image
not
available

CANTONALE ET UNIVERSITAIRE DE LAUSANNE BIBLIOTHÈQUE

EX DONO
Vilfredo PARETO

Vilfredo Pareto

1908

Digitized by Google

4

Digitized by Google

Digitized by Google

CLAUDII
CLAUDIANI
OPERA, QUAE EXSTANT, OMNIA,

ad membranarum veterum fidem caſtigata.

Cum Notis integris

MARTINI ANTONII DELRII, STEPHANI CLAVERII, ET THOMAE DEMPSTERI,

auctioribus

NICOLAI HEINSII,

& ineditis

PETRI BURMANNI.

Accedit Sylloge Variantium Lectionum ex ingenti numero Codd. MSS. a N. HEINSIO collatorum digeſta.

SUBJUNGITUR

LACTANTII ELEGIA DE PHOENICE,

vulgo CLAUDIANO adſcripta;

cum Curis Secundis

NICOLAI HEINSII,

& Adnotationibus

PETRI BURMANNI SECUNDI.

7155.
ECOLE DES SCIENCES SOCIALES UNIVERSITÉ LAVAL

AMSTELAEDAMI,
EX OFFICINA SCHOUTENIANA.
MDCCLX.

Digitized by Google

VIRO AMPLISSIMO, HONORATISSIMO,

JOHANNI HUDDE DEDEL,

VRBIS HAGANAE CONSVLI,

ET CVM MAXIME

JVDICVM PRAESIDI,

MVSARVM FAVTORI ET CVLTORI EXIMIO,

D. D.

PETRVS BVRMANNVS SECVNDVS.

Reliquias Latiae monumentaque ſera Camenae,
Vatis at Auſonium grande ſonantis epos,
Accipe ſepoſitis, quas poſcunt publica, curis,
Commoda, DEDELIAE ſplendida fama domus.
Hagani communis amor populique, Patrumque,
Et carum Phoebo Pieriſinque caput:

* *Nec*

Nec dubita egregios inter ſociare poëtas,
Divite quos condit Bibliotheca ſinu.
Hoc Duce Caſtalios non averſare receſſus
Per toties tritas laetus adire vias;
Et luſtrare ſacro veſtitos gramine campos,
Laurus ubi ambroſio conplet odore nemus;
Pieridumque choris numeros praeeunte modoſque,
Mecum conjunctas inplicuiſſe manus.
Si mihi ſpectato fiducia niſa favore
Surgit, ab adplauſu facta animoſa tuo;
Utque ſoles, noſtrae non deſpicis otia curae,
Muſa nec oppoſitas eſt habitura fores;
Sic Peluſiaco reſerataque limina vati,
Meque aditus faciles conciliante, dabis:
Obſequii ingenuum neque dedignatus honorem
Nomina non renues hac tua parte legi:
Munere & admiſſo, digna te fronte probabis
Pignora amicitiae quantulacumque meae.

Non

DEDICATIO.

Non tibi degenerem vili de plebe poëtam
Ducit ad inluſtres dextera noſtra lares.
Sed cui Caeſareas adrexit Honorius aures,
Quo Stilichon voluit plectra movente cani:
Cujus Apollinea velavit fronde ſecures
Mallius, & ſacrum ſcandit honorus ebur:
Aurea quem fato ſi dexteriore tuliſſent
Secla, Maronea nobilitata tuba;
Barbara ſi patriae non incunabula Memphis
Prima, Paraetonius nec tribuiſſet ager;
Nec ſi vidisſet ſeptemflua cornua Nili,
Accola mox ripae, Thybri diſerte, tuae;
Hic ubi Romanos pro Graja Aganippide fontes
Inbibit auſpiciis, magne Probine, tuis;
Principibus veteris conponere vatibus aevi
Auſa, vel Auguſto judice, Roma foret.
Materiae reſpondet opus, neque dignior ulla,
Quae magis herois convenit apta modis.

Seu Stygii raptoris equos, Regisque jugales
Tartarei cantat Perſephonaeque faces:
Seu Geticas ducit per regna Oenotria turmas,
Maurave Gildonis devovet arma feri:
Intonat auguſtas ſeu feſtum hymenaeon ad aras,
Muſa cothurnatos exſerit alta pedes.
Nec Clario minus acta calent praecordia Phoebo,
Fertur & adflatu nobiliore Dei;
Nomina quum Latios canit inceſtantia faſtos,
Romaque ut inluſtres degenerarit avos.
Terrarum Dea Roma caput, populiſque tremenda,
Qua Sol Oceano ſurgit, & ora tegit;
Moribus antiquis, rebuſque vigentibus, olim
Subjecit pedibus regia ſceptra ſuis;
Quum modico felix, tenuis laris incola magnus,
Contentus victu ſimplice Fabricius,
Pyrrhi aequaret opes animo, quas ſpernere norat,
Clauderet & Curios parva ſine arte caſa:

Quum

Quum trabeam lictor Serrano offerret aranti,
Quinctius & raſtris ſollicitaret humum:
Quae Bruti virtute, jugum pertaeſa tyranni,
Tarquinios muris ejicere auſa ſuis:
Quaeque catenatum, Mario ducente, Jugurtham,
Hannibalem Fabii triverat ante mora:
Quae per Scipiadas, bellatoreſque Metellos,
Imperium in gentes protulit uſque novas:
Conſiliis poſtquam Patrum maleſana relictis
Caeſareos nutus & rata juſſa ſubit;
Libera ſervitio ſubmiſit colla pudendo,
Vinclaque ſuſtinuit, qua tulit arma, manu.
Credita Sejanis res publica, credita monſtris,
Auſoniae Harpyis dum lacerantur opes;
Urbs Domina abjectis ſpolium mox facta Cleandris,
Regnaque Macrones lenta tenere videt.
Majoremque latro praedam, quo nequior, ambit,
Exuvias Romae par ſibi quiſque rapit.

Principis induitur perſonam auriga nefandus,
Caeſaris & partes hiſtrio turpis agit.
Turbaque ſemivirûm Latiam ſubrepſit in aulam,
Et populis famuli jura dedere greges.
Naturae terraeque pudor, trabeata curules
Eutropius ſellas dedecoravit anus.
Eunuchum ad ſummos vexere ergaſtula faſces,
Curia decrepito foeda ſpadone fuit.
Turpe licet Medis quondam levibuſque Sabaeis
Regia femineae ſceptra ſubire manus:
Polluit at faſtos caſtrato infamia major
Conſule, & annales, Martia Roma, tuos:
Ut, cui venali titulus cervice pependit,
Gypſatoſque dedit ſerva cataſta pedes;
Membra Quirinali velans enervia cinctu
Heſperiam in leges jusſerit ire ſuas.
Poenituit Romam: & juſto confuſa pudore
Semiviri inſolitum ferre recuſat onus;

Et

Et famulo ſervire negat, Latioque repellit,
Sub cujus populi tot gemuere jugo.
Ibit in exemplum ſeclorum infame Rufinus,
Principis opprobrium perniciesque ſui;
Inpius ut primi celſisſima ſcandat honoris
Culmina, ſed lapſu mox graviore ruat.
Quem ſtolida ambitio, quem vano turgida faſtu
Pectora, & imperii non ſatianda ſitis;
Quem praedae veſana fames, avidaeque rapinas
Dirus in exitium praecipitavit amor;
Cui Stygiam crebro ſtipasſe cadavere cymbam
Ludus, & innocua tinguere caede manus:
Corde tegens, quidquid ſcelerum celatur Averno,
Et Furiis ſollers ſuppeditare nefas:
Bla ditiis celare, animus quas parturit, iras
Doctus, & intentas disſimulare minas:
Conpoſitoque vafer candorem obtexere vultu,
Verſutaque datam fallere fraude fidem:

Oc-

Occultos variare dolos, artemque nocendi
Gnarus in alternas congeminare vices:
Juſtitiae fictus rigidique exactor honeſti,
Legiferae expertus tela ſevera Deae:
Qui Curios imitans, ſed Bacchanalia paſſim,
Multiplici infamis crimine, feſta colens:
Et licet heſterno venas diſtentus Jäccho
Nocturnum halaret foetidus ore merum;
Qui tamen inpuras ad ſidera tendere palmas,
Falſaque adoratis tura referre focis;
Aeternique Jovis ſupplex procumbere ad aras,
Infandum & templi poſte ferire caput;
Et geſtu & lacrimis pacem exorare Deorum
In ſacra auderet ſede, Rufinus erat.
Sed claros probitate viros dum perdere, & aulae
Ingerere obſcuri nomina foeda gregis;
Et ſibi cum Arcadio vecors, Stilichone remoto,
Jam regale tumens, ſceptra gerenda parat;

Mox

Mox ſcelerum vindex meritas Rhamnuſia poenas
Exigit, ultoris fida miniſtra Jovis.
Armati petitur mucronibus undique vulgi,
Devotum telis obruiturque caput.
Denſaque conſumunt inviſo in corpore pila,
Sanguineaque cadit turpe cadaver humo.
Pars in fruſta ſecant, regnoque inhiantia vellunt
Lumina, & hic humeros amputat, ille pedes.
Hic jecur enſe ferit, hic viſcera ſedibus imis
Tracta, cruentata dilaniantve manu.
Non aliter quam cum Thebanum Penthea dirae
Maenades Aoniis diripuere jugis.
Numina ſic tetros plectunt violata Rufinos,
Talis in Eutropios ſaeviit ira truces.
Exitus hic ſecli maneat portenta recentis,
Dedecora & terrae, Virgo Batava, tuae:
Qui patriae infamant Patres, par nobile Fratrum,
Conmeritos ſimili ſic periiſſe nece.

Quo ferimur? juſtis probra haec iterare querelis,
Vulneraque admonitu non refricare lubet:
Triſtia nec rabidae ſpectacula pandere ſcenae,
HUDDENE, aut Hagae ſacta pudenda tuae.
Quin tenebris propriae condamus crimina gentis,
Deneget hic faſtis Poſteritaſque fidem.
Quisquis at haec aevi luſtret monumenta vetuſti,
Temporis & priſci conparet acta novis;
Flagitia Arcadiae vel turpia perlegat aulae,
Subducet famulo ſeque ſuoſque jugo.
Neſcia ſervitii cui mens, cui vena Batavo
Sanguine, ſed ſecli libera tabe, calet:
Qui nec inaccesſos animo venatus honores
Indomita praeceps ambitione ruit:
Qui neque ineſcatus fulgoribus illicis hami
Inmoto oblatas lumine ſpectat opes:
Publica ſed privis praeponens commoda, ſolam
Qui patriae curam deficientis agit:

Nec

Nec populi dubia gaudet mutabilis aura,
Flectitur aut nutu ſumma potentis Heri:
Sed proavûm leges & jura tuetur avita,
Inpavida & dominas excipit aure minas:
Nec metuit fragilem Sortis revolubilis axem;
Fortuna incedit celſior ipſe ſua.
Et Regum faſtus Reginarumque ſuperbos
Deſpicit, & rigidi juſſa ſupercilii.
Nec vulgi hunc rabies, nec ſeditioſa movebunt
Agmina de recto vertere calle pedem.
Mancipia aularum, quamvis praeluſtria, ridet,
Colla nec aurata compede vincta gerit.
Devovet Eutropios, deteſtaturque Rufinos,
Horret & Auguſtae monſtra neſanda domus.
Sorte ſua felix non ambitioſa potentum
Limina, non altas obſidet ille fores.
Nec titulos captat mendico carmine vanos,
Principibus famulam proſtituitve lyram.

DEDICATIO.

Munera delati virtutibus ornat honoris,
Reddit & a meritis ſplendidiora ſuis.
Et licet aut ſumat trabeas vel ſceptra reponat,
Dedecori Aonidum non ſibi ſacra putat.
Otia ſecundis Heliconia quaerit in umbris,
Optima ne vitae pars ſibi lenta fluat.
Talis erat, patrio nomen venerabile Phoebo,
Mallius, Auſoniae famaque doſque togae.
Tali Romuleas decorantem laude ſecures
Exhibuit Latiis Claudia Muſa choris.
Egregio cujus cantatos carmine faſces
Quisquis Apollinea cultus ab arte leget;
Conſulis ambivit quae docti laurea crines,
DEDELIAE, dicet, convenit iſta comae.

LECTORI
BENEVOLO
S. P. D.
PETRVS BVRMANNVS SECVNDVS.

POſt tot veteris aevi ſcriptores, poëtas praeſertim, nitori priſtino adſertos & inluſtratos a Patruo meo Petro Burmanno, multis mihi nominibus ſemper venerando, reſtabat Claudianus, alti ſpiritus ac felicis genii poëta, quem praecipuis Virorum doctorum & ſuis adnotationibus inſtructum laborioſa manu ad novam & ſplendidiorem editionem adornaverat, dum in vivis eſſet; ſed ſepoſuerat in commodius tempus, quum principi poëtarum Virgilio lucubrationes ſuas addixiſſet, cujus operis cum erudito orbe communicandi typisque deſcribendi telam inchoatam abrupit fatalis Senem indefeſſum corripiens morbus, quo ingraveſcente utriusque editionis pertexendae & in lucem publicam producendae curam mihi non diu ante obitum conmendaverat. Poſt fata viri, Muſis non ſine ingenti deſiderio erepti, haeſit aliquamdiu Claudianus apud Filium ejus ſcriniorum heredem Caſp. Burmannum, doctrina & honoribus apud Ultrajectinos conſpicuum, quem in animo habuiſſe ipſum hoc labore defungi, meque onere moleſto ſublevare, conſtitit mihi ex illius apographo, quo totum opus, cum ipſo poëtae contextu, ſubjec-

tis omnibus, quae in hac editione exhibentur, eruditorum interpretum adnotationibus, ex Patris ſui autographo in ordinem digeſſerat, & induſtria vigiliarum ſane patientiſſima nitide admodum manu ſua deſcripſerat. Defuncto Patruele Ampliſſimo, quum a Filio ejus Jacobo Fabricio Burmanno, Curiae nuper Brabanticae apud Haganos Senatore, cui literata ſua anecdota ſupremae voluntatis tabulis legaverat, omnia Heinſiana ac Patrui ſcrinia aere meo redemta vindicaſſem, impetum ſtatim cepi de Claudiano & Patrui mei manibus bene merendi, eamdemque, quam Virgilio praeſtiteram, huic quoque poëtae operam inpendendi, ut & ultimo ejuſdem judicio, quo ſibi ſuccedaneum editorem me nuncupare dignatus erat, ſimulque literatorum hominum novam hanc Claudiani editionem cupide deſiderantium votis ſatisfieret. Illa tandem nunc ad finem perducta, rationem curae ei adhibitae hac Praefatione reddere fas erit, & recenſum agere Virorum eruditorum, quorum notis inluſtratus ac criticis animadverſionibus caſtigatus, & prae ceteris editionibus emendatior prodit hic poëta: de cujus patria & natalibus, honoribus ac fatis, tum ingenio & facultate poëtica, copioſe diſſerendi otium nobis fecit vir eruditiſſimus & Clariſſimus Joh. Matth. Geſnerus, in Prolegomenis adcuratiſſimis, quae praefixit novae editioni, Lipſiae anno proxime elapſo divulgatae, cujus merita nuperrime in Novis Actis ſuis diligenter recenſuerunt & praedicaverunt eruditi Lipſienſes.

Primum itaque locum occupant notae Martini Antonii Delrii, deſumtae ex editionibus Theodori Pulmanni Plantinianis an. 1572. 1585. & 1596. quae deinde Lugd. 1605. Colon. Agrip. 1612. & alibi repetitae ſunt, & hac praecipua dote ſe commendant, quod margini adpoſitas habeant lectionum varietates, excerptas ex Pulmanni ipſius, Chriſtoph. Plantini, Jacobi Pamelii,

Gu-

Gulielmi Gentii, & Leodienſis Collegii Codd. Mſſ. tum vetuſta Baſileenſi Michaelis Iſingrini 1534. editione, quae a viris doctis jure quaeritur et laudatur, quia ex emendatiſſimo Codice Mſ. expreſſa eſt; praeterea Pulmannus, ut ex ſcheda manu ejus ſcripta mihi patuit, codices Suſianos etiam adhibuit, eoſdem quos memorat Schottus Lib. II. Nodor. Cicer. Cap. 5. et notata Pulmanni ad ſui codicis oram laudat Heinſius ad Lib. II. in Ruf. 113. ea fuit Iſingriana editio a Pulmanno cum Mſſ. collata, quam a Barthio redemtam muneri acceperat Heinſius a Luca Langermanno. vide ad II. in Ruf. 232. Ipſe vero Delrius ope duorum Codd. Mſſ. & antiquiſſimae editionis Vicentinae an. 1482. Claudiano caſtigando non inutilem, licet tenuiorem, navavit operam. Iſtas enim copias auxiliares memorat ad Lib. III. R. P. 438. praeter Vicentinam tamen alias Moguntinas & Pariſienſes conſuluiſſe patet ex notis ad Conſ. Olybr. 200. tum Lugdunenſes Beringorum ac Baſileenſes, ſed in quarum negligentiam invehitur ad Lib. II. in Rufin. 230. & Bel. Get. 642. ubi vero numerum Codicum Mſſ. non addit, utrumque ſe intelligere, ſed cum vulgatos nominat, cunctos indicare monet ad Lib. III. R. P. 50. a quibus diverſum Carrionis codicem Mſ. laudat ad Conſ. Olybr. 45. Praeter has Claudianeas adnotationes alia quoque Criticae induſtriae ſpecimina juvenis produxit Delrius, quum literis humanioribus & Juris Romani ſtudio caperetur, quamquam eum *non acutiſſima aure ad poëtas judicandos conſediſſe* notet Barthius ad Lib. I. in Rufin. 282. pag. 1166. & *injuriam bono Delrioni facere inſigniter magnam, qui eum pro Critico habent*, cenſeat Salmaſ. in Exerc. Plinian. pag. 6. Certe doctrinae, lectionis infinitae, & collectaneorum perite conficiendorum induſtriae magis quam criticae ἀκριβείας nomine Delrium & commentarios ejus ad Senecam Tragicum, varia

eruditione refertos, ex merito laudat Thomaſius in Excerpt. Epiſt. apud Struvium in Act. Liter. Tom. I. faſc. VII. pag. 28. & Barth. ad Stat. IV. Theb. 418. qui eoſdem eximie commendat ad lib. VII. 537. Sed vide judicandi diverſitatem. quem *doctiſſimum, multae lectionis magnaeque operae ſcriptorem* vocat ad Stat. IV. Theb. 409. & ſine cujus commentariis Senecam Tragicum juventuti non legendum ſuaſerat, idem Barthius ad Grat. Cyneg. 405. Delrium vocat *inpudentiſſimae ſupinitatis corraſorem, qui inmanes in Senecae Tragoedias commentarios edidit.* Neque benigniorem de illis ſententiam fert Demſterus ad Roſin. Lib. I. Antiq. cap. 13. ubi *nugatorem Delrium* vocat, *qui Senecam Tragicum, poëtam venuſtiſſimum eruditiſſimumque ineptiis ſuis ac frivolis commentis dehoneſtavit.* Aſperiora haec virorum doctorum ſuffragia proveniſſe opinor ex illorum odio, quod provectiori aetate contraxit ſibi Delrius, quum Jeſuitarum coetui ſe adplicuiſſet, & famam in juventute per elegantiores ingenii ac doctrinae fructus partam turpiter maculaſſet editis in Scaligerum aliosque primi ordinis homines eruditos ſcriptis virulentiſſimis, agmen ducens inpudentiſſimorum canum, quos clandeſtino incentore & adplauſore Lipſio, quum in caſtra eorum transfugiſſet, ingenti numero ſibi oblatrantes Heros ille ſuſtinuit. vide Patruum ad Syllog. Epiſt. Tom. I. pag. 700. Notas enim has in Claudianum, quas primum edidit an. 1572. quasque eodem anno praeceſſerant notae in Solinum, ex vetuſtis Lipſii membranis emendatum, produxit extra terminos adoleſcentiae nondum progreſſus, ut ipſe in praefatione ante Solinum teſtatur, juvenis quippe vigeſimum aetatis annum vix emenſus. vide Saldenum de Libror. Uſu Lib. II. cap. 3. § 12. p. 366. hinc Lud. Carrio Lib. II. Antiq. Lect. cap. 8. de diſcipuli hujus ſui notis in Solinum agens, Delrium vocat *juvenem ſupra aetatem eruditum.* Et inter

prae-

praecocis doctrinae adoleſcentes refertur a Bailleto, Enſens celebr. par leurs etudes § 59. pag. 103. qui Adverſaria in Senecam Tragicum aetatis anno 19. ab eo edita ſcribit, quod mirum videri poſſet, quum prima eorum editio prodierit an. 1576. tunc cum annum aetatis 25 ageret Delrius, ſed ex praefatione an. 1571. exarata, iisque quae ad finem operis ſcripſit ipſe Delrius, jam anno 1571. ultimo aetatis anni 19 menſe ab eo elaborata eſſe, adfirmat Baylius in Reponſ. aux Queſtions d'un Provincial cap. XVI. ubi multa de Delrio. Has adnotationes deinceps inſignem in modum auxit, praefixis Prolegomenis de Tragoedia veterum, vita ac ſcriptis Senecae, de verſibus Tragicis, additis Fragmentis veterum Tragicorum, & novo ampliſſimo in Tragoedias Senecae Commentario Antverp. an. 1594. & Pariſ. 1620. Quod opus inter omnia Delrii ſcripta praeclariſſimum cenſeri debet. Errarunt praeterea, qui Martinum Antonium Delrium & Martinum Delrium diverſos faciunt, & hunc inter Theologos, illum inter Literatores ac Juris peritos reponunt. Quae enim edidit in Solinum, Claudianum, & Senecam Tragicum, ſub nomine Martini Antonii Delrii, vel Del-rio, evulgavit; ſed cum Jeſuitarum ordini ſe adgregaſſet, Adagialia Veteris Teſtamenti, notae in Orientii Commonitorium, Diſquiſitiones Magicae, & plurima Theologica ſcripta, prodierunt ſub nomine Martini Delrii. vid. Joh. Moller. de Scriptorib. Homonym. pag. 666. hinc Delrium indicari patet a Claverio ad lib. I. in Eutrop. 478. ubi laudat *virum hodie religioſum & adprime eruditum*, & in praefatione ſua Delrium dicit *pietate, literis, ac geſtis honoribus inſignem.* Sed de Delrii fatis ac ſcriptis plura non addo, quorum notitiam uberiorem ſuppeditabunt Valer. Andreas in Biblioth. Belg. p. 643. & 644. Fr. Sweertius in Athen. Belg. p 531. &

552. Ant. Sanderus in Brugenſ. Erud pag. 18. & Niceron Memoir. des Homm. Illuſtr. Tom. XXII. p. 380. & ſeqq. ex quorum ſerie adparebit, longe cultioris eruditionis & ingenii humanioris ſcripta eſſe, quae edidit quum Muſis & elegantiori Themidi litaret, & ad piperatas tabernas damnari dignas eſſe futiles quiſquilias, quibus orbem literatum obruit, quum cucullato Jeſuitarum gregi ſe emancipaſſet.

Delrianas notas excipiunt Stephani Claverii, in ſuprema Gallorum Curia quondam Advocati, qui cum adnotationibus perpetuis, adjuncta Coronide Miſcella, Claudianum edidit Pariſ. 1602. adjutus duobus exemplaribus Mſſ. Jacobi Cujacii, uno codice Gryphiano, & Schedis P. Gnoſii, inter tribunalis Gallici Judices viri literatiſſimi: has enim Schedas Gnoſianas & Mirandulae Excerpta memorat ad Lib. II. in Rufin. 406. & ad Epith. Pallad. & Celer. v. 23. tum codicem antiquum, qui Saletani nomen praeferebat, ad Lib. III. R. P. 332. quin & alium adhuc codicem Mſ. omnium vetuſtiſſimum poſt editas in Claudianum notas ſe fuiſſe nactum, unde plurima aliter dein caſtigarat, innuit in notis ad Perſium pag. 262. ubi Raphelengium ſuas in hunc poëtam emendationes cum honoris titulo ſecutum eſſe notat, ſed invehitur in literatorem quemdam Viretum, ut vocat, Aurelianenſem, ineptiſſimum & exoletum, qui aliquot adnotationes ſuas ad verbum fere expilavit, ſuisque conjecturis uſus fuit. Claverium tamen ipſum notata Cujacii pro ſuis publicaſſe criminatur Barthius ad Stat. VI. Theb. 346. & 404. idemque ipſi ſaepe objicit in Commentario ad Claudianum. Minus invidioſam, ni fallor, incuriae potius notam quam plagii maculam nomini ejus adſperſiſſet, ſi dixiſſet eum ſaepe conjecturas Cujacii, quas vir maximus orae codicis adleverat, non ſatis diſtinxiſſe a membranarum veterum ſcripturis variantibus. Nam praeter anti-

quos

quos Claudiani Codices Mſſ. etiam a Cujacio habuit emendationes & adnotata, quae exemplaris ſui margini adſcripſerat, & forte variantibus Mſſ. ſuorum codicum adtexerat. vide ipſum Claverium ad lib. I. in Eutr. 478. Laud. Seren. init. Epith. Pallad. & Celer. 74. & 101. lib. II. R. P. 364. & ad Epigr. V. & IX. hinc Cujacianas conjecturas pro librorum veterum Mſſ. lectionibus Claverium paſſim adripuiſſe & lectoribus obtruſiſſe monet ſaepe Heinſius, quem vide ad Lib. II. in Eutrop. 255. III. de Laud. Stilich. 358. ad Laud. Seren. 25. lib. I. R. P. 30. de Laud. Herc. 81. & Patruum ad Lib. II. in Eutr. 341. & Laud. Ser. 195. Ad notas ejus quod adtinet, licet plurima bonae ſatis frugis neque indocta conplectantur, ſtylo tamen duro & ingrato conſcriptas nemo diffitebitur, adfectata plurima & putida, tamque obſcura in iis occurrere, ut lectori ſaepe difficile ſit ſenſum ejus divinare vel adſequi. Ingenium quoque hominis varium & ſingulare notae hae ad Claudianum, praeſertim vero adnotationes ad Perſium, ubique produnt, in quibus nunc Philoſophicum adtollit ſupercilium, & ſententias loquitur, ac praecepta moroſi inſtar magiſtri crepat, nunc inſulſas, ut jocoſus adpareat, extra ſcopum delirans interſerit fabellas, pueris aut temulentis vetulis potius narrandas. vide notas ad Perſ. p. 156. 162. & 170. dictionis certe ejus inepte inflatae & Apulejanum ac Sidonianum in modum horridae, guſtusque depravati ſpecimen inſigne praebet ejus Dedicatio Claudianea, Galliarum Delphino inſcripta, & altera ad Jacobum Britanniarum Regem, notis Perſianis praefixa: adeo ut non inique de Claverio judicaſſe videatur Barthius ad Stat. Lib. V. Sylv. I. 95. *Claverius iſte minime ingenio caret, minus doctrina, interdum, quae ſentit, eloqui non poteſt, aliquando delirat ſapiendo.* Ignotior Biographis aut hiſtoriae de viris doctis literariae conpilatoribus eſt, apud quos al-

altum de Claverio ſilentium. In Academia Bituricenſi verſatum fuiſſe docent ea quae narrat ad Perſ. p. 194. & ſeqq. Studioſiſſimum Cujacii diſcipulum omnes produnt paginae, in quem ubique ad nauſeam elogiorum plauſtra congerere adeo adfectat, ut abjecto adſentatori magis quam ingenuo & grato laudatori ſe ſimilem praebeat, & ſaepe etiam ad minutias ac frivola, quibus cenſeri ſummum illud eruditae Galliae lumen adverſaretur ipſe, delabatur: ut cum modicam ejus ſtaturam ſed artus robuſtos Tydei inſtar laudat ad Bel. Getic. 584. nonnulla viri magni inter ſermones familiares facete vel acute dicta paſſim propinat, & inter alia illud de caſtratis, *Ille dolet vere, qui ſine teſte dolet.* vide ad lib. I. in Eutrop. 53. quod repetit in notis ad Perſ. p. 266. eumque dicere ſolitum circa duo iſta vocabula *meum* & *tuum* verſari hodie civilem prudentiam, ad lib. III. R. P. 270. tum fortuitum a Cujacio verſum poſt moleſti morbi aegritudinem pronuntiatum fuiſſe, *Non mihi magna fuit ſed miſeranda pati*, ad Epigr. XXXI. & in exſequiis ejus feretrum humeris juventutis portatum fuiſſe, ad Perſ. p. 170. ſed magis ridiculum eſt quod ex filiae ejus *Suſannae Cujaciae* nomine fatuum anagramma formet, *a cunis Nauſicaa*, ad laud. Seren. 145. quaeque alia ejus generis non meliora notis inſerit, quibus acuminibus frigidis & abſurdis qui delectantur, ingenium produnt a veris veterum elegantiis longe alienum. Sed & vitam Cujacii conſcripſerat Claverius, numquam, ut opinor, editam, quam ſi ejuſmodi floſculis male odoratis adſperſerit, patientius certe ejus jacturam ferimus. Viro tamen bono induſtriae eruditae & Criticae in exhibendis veterum Codicum lectionibus diligentiae laudem relinquamus propter adnotationes has Claudianeas, notasque in Perſium, ejuſdem genii indolem referentes, ſed non valde obvias, quae ſimul cum Bernardi Autumni Obſervationibus prodierunt

runt Pariſ. 1607. cui libro etiam additae ſunt Claverii Periphraſes aliquot Juvenalis enodatae, in quibus pag. 19. & 20. ſe plura in totum Juvenalem commentatum fuiſſe teſtatur, quae tunc ad manum non erant; nam et iſtas Periphraſes inluſtratas et notas Perſianas ſe ſola memoriae fide ſine ullo librorum adminiculo ſcripſiſſe jactat pag. 12. et ad Perſ. pag. 45. uberiores in poëtam hunc commentarios promittens pag. 79. ſed quos tamen numquam edidit. Ingenioſum praeterea nugarum difficilium architectum oſtendunt Gallicae ejus Figurae emblematicae, Perſianis notis ſubjunctae, quae Regis Chriſtianiſſimi, Reginae, Delphini, & Ducis Aurelianenſis laudibus conſecratae, & ad Principem Juvenem a teneris formandum ita conpoſitae ſunt, ut labyrintho inextricabili involutum lectorem includat; ex quarum praefatione verum ejus nomen patet, quo vernaculo idiomate vocabatur *Etienne de Claviere*, Latine vero in libris a ſe editis *Stephanus Claverius*, vel *Stephanus Claviger*, ut ipſe in titulo Epiſtolae ad Joſ. Scaligerum, editae Tom. II. Syllog. Epiſt. pag. 346. qua vitam Cujacii a ſe conſcriptam Scaligero mittit, quam praeter Claudiani editionem ad Cujacianos alioſque probae notae codices caſtigatam ſub auſpiciis Viri inluſtris prodire deſiderat, promittens etiam Panegyricos veteres, & Elegias ſuas cum ſingulari Epigrammatum libello. ibidem nonnulla de eo notavit Patruus, unde diſcimus Claverium obiiſſe an. 1622. vigeſimo poſt editum Claudianum anno, & a Longo in Biblioth. Hiſt. Franc. p. 6462. recenſeri librum Claverii *Floridorum* titulo inſignitum, mihi ignotiſſimum, licet aequo animo nos eo carere opiner, ut & Elegiarum ejus atque Epigrammatum ſpeciminibus poëticis. Ab interitu potius vindicata optarem Claverii notata ad Panegyricos veteres, quos diligenter ſe contuliſſe cum editione Rhenani, in qua erant emendationes manu

Critici ſagaciſſimi Jani Gulielmii ſcriptae, indicat ad Lib. II. in Eutrop. 83. & in Coron. Miſcell. cap. 2. in fine. vel ut publici juris feciſſet nonnulla veterum auctorum anecdota, ex codicibus Bibliothecae Cujacianae ab eo deſcripta, & praecipue Mallii Theodori, docti illius togati, cujus Conſulatum carmine eximio laudavit Claudianus, quorum nobis ſalivam movet in notis ad Conſ. Mall. init. quae Philoſophica vel Aſtrologica fuiſſe innuit. His facile perſuadeor ut credam contenta fuiſſe opera illa, quae poſt obitum Imp. Gratiani Praefecturae Praetorii adminiſtratione defunctus in Liguriani ſeceſſus otio literato ante Conſulatum ſcripſit Mallius, Dialogos nempe Philoſophicos ad Platonis exemplum ſcriptos, de origine & natura mundi, librum de Aſtris, de partibus animae, & ſimilia, quae Claudiani veſtigiis inſiſtens recenſet Alb. Rubenius eleganti Diſſertatione de vita Fl. Mallii Theodori, a Graevio edita, pag. 26. & ſeqq. qui aliud etiam Mallii opuſculum Grammaticum de Metris, ad filium ſibi cognominem Theodorum ſcriptum, memorat pag. 106. cujus codicem Mſ. apud Gevartium exſtare addit, ejusque initium profert. Illud ipſum nuper ex Bibliothecae Auguſtae Guelpherbytanae codice in lucem protraxit, & gratiſſimo munere rem literariam auxit Jac. Fred. Heuſingerus. Non diſſimilis argumenti librum, Caeſii Baſſi Artem de verſuum ac pedum differentia, ſibi in Bibliotheca Inluſtris Cujacii viſum refert Claverius ad Perſ. pag. 271. quem eumdem arbitror a Putſchio inter Grammaticos veteres editum pag. 2664. & ſeqq. Denique etiam publicis uſibus ſe propediem conceſſurum promiſerat Graecum Hippocratis libellum, qui eo tempore tantum Latine exſtabat, de Purgationibus, ex codice itidem Cujaciano a ſe deſcriptum, in notis ad Perſ. pag. 68. idem ille eſt, quem ſub titulo περὶ τῶν φαρμάκων καθαιρόντων ex eodem libro Mſ. Cujaciano

dein

dein edidit Petavius poſt Nicephori Breviarium Hiſtoricum pag. 408. & ſeqq. a cujus tamen editione ſaepe differt exemplar illud, quod aliquando in Bibliotheca Leidenſi deſcripſi ex codice Iſaaci Voſſii, qui habuerat ex Mſ. Hadriani Junii. Sed haec de Claverio, ab hoc loco non aliena, ſufficiant, quem miror in tanto numero Auctorum, qui de fatis ac ſcriptis virorum doctorum commentati ſunt, fere indictum ac praeteritum fuiſſe.

Sequuntur notae Thomae Demſteri, nobilis Scoti, in variis Europae Academiis, praecipue vero Pariſina, Piſana, ac Bononienſi, diverſas ſcientias quondam profeſſi, antehac rariſſimae, depromtae ex editione, quae tenuiſſima forma prodiit Flexiae 1607. ſubjuncta Digeſtione Hiſtorica Operum Claudiani, quam digniſſimam exiſtimavi, quae in hoc Volumine non negligeretur, quia argumento Poëmatum Auctoris recte intelligendo & inluſtrando facem non exiguam praebet. Notas has Demſteri non magnae rei eſſe cenſet N. Heinſius in Praefatione. In illis certe, ut & aliis Demſteri ſcriptis, multiplicem lectionis eruditae copiam magis quam dijudicandi vim & limam laudandam eſſe agnoſcimus, unde Demſterum *in illa copioſa lectione hominem judicii perpuſilli* fuiſſe judicat Broukhuſ. ad Tibull. Lib. I. El. 7. 53. quem tamen defectum ſaepe conpenſat, praeſertim in Antiquitatum Paralipomenis & in Etruria Regali, emendatione aut inluſtratione Auctorum veterum, quorum loca vel corrupta circumferebantur aut perperam intelligebantur. Alias vero & uberiores in Claudianum notas ab eo ſcriptas eſſe, quam quae in iſta editione Flexienſi, quam ſolam tantum recenſet Fabricius, exhibitae fuerunt, multa ſunt quae me inpellunt ut ſuſpicer. vid. ad Lib. I. in Ruf. 18. & ad Lib. II. 82. ubi pars notae occurrit, qua locutionem *regere jura* inluſtrat, quae in editione

Flexienſi non exſtat, ideoque eam ex notis ad Corippum adſutam opinatur Patruus. Sed forte ex alia editione derivata eſt; nam plura in ejus adnotationibus occurrunt, quae in iſta editione non habentur. Sic ibid. ad v. ſeq. 83. notat ſe de pellitis Getis plura dixiſſe ad Bel. Get. 481. quae fruſtra illic quaeras. ad Lib. II. in Ruf. 406. tota nota ex editione Elzeviriana, cum Heinſii & Variorum Obſervationibus curata, legitur, quam in Demſteri editione iſta Flexienſi non reperiri monet Patruus. & ad IV. Conſ. Hon. 169 ubi Barthius notaverat Demſterum unum deleviſſe verſum; quod ex notis ejus non colligas. In eadem ed. Elzev. ad Lib. I. R. P. 114. de vinculis Saturni ſtatuis injectis addita eſt nota, quae in Flexienſi etiam deſideratur. quemadmodum ejus adnotationibus ad libros de Laud. Stilich. & in VI. Conſ. Hon. editioni cum notis Variorum inſertis eadem editio Flexienſis deſtituitur. & hanc ſuſpicionem auget ipſe Demſter. in notis ad Coripp. pag. 115. ubi dicit ſe multis de Phoenice diſſeruiſſe ad Claudiani Idyllium de Phoenice, quae ibidem non conparent. & pag. 145. teſtatur ſe in notis ad Claudian. IV. Conſ. Hon. 591. fuſe docuiſſe ex aliis ſcriptoribus *baca* non *bacca Nereïda* legendum, quae in his non inveniuntur; ut nec illa, quae ex Demſteri notis adfert Barth. ad Lib. II. in Ruf. 82 & 130. Ingentem quidem in hunc poëtam Commentarium praeter illa adnotata breviora Flexiae excuſa, promiſiſſe Demſterum in Paralipomenis ad Roſinum memorat Heinſius in Praefatione, ſed quam lucubrationem, ut & Delrii ac Claverii curas ſecundas, numquam publicae luci expoſitam adfirmat. Dubitationi cauſſam mihi praebet Index ſive Catalogus omnium Demſteri ſcriptorum, ab ipſo auctore digeſtus, & ex Alidoſio de Exteris Acad. Bononienſ. Doctorib. praefixus Etruriae Regali, poſtumo Demſteri operi: illic enim recenſentur ejus *Notae ad Clau-*

Claudianum. Lib. I. Flexiae. In Statium Notae. Lib. I. Flexiae. in Claudianum Commentarius. Libri XI. Lugduni & alibi. ubi videmus clare priores editionis Flexienſis notas diſtingui a Commentario Lugduni poſtea edito, ne quis objiciat in iſto Indice multa Demſteri inedita enumerari, ſed quibus non adduntur nomina locorum & urbium, ubi typis deſcripta fuerunt: idque magis adhuc probatur ex ejus notis ad Coripp. pag. 188. ubi agens de loco ex Lib. I. de Laud. Stilich. 110. *Nec vaga Chunnorum feritas* &c. ſcribit ſe in editione ſua Flexienſi cenſuiſſe legendum *Non vaga te Hunnorum feritas* &c. ſed deinde *Thunorum* praetuliſſe; meminitque ibidem Mſ. codicis Bongarſiani & Veneti antiquiſſimi, quos etiam laudat p. 73. & 100. & alibi ſuum codicem, in quo Liber de laudibus Serenae cuidam Gyraldo adſcribebatur. vid. pag. 89. 147. & 172. Quod autem ſe in editione ſua Flexienſi iſto in loco *Hunnorum* emendaſſe ſcribat, non minorem mihi difficultatem movet, quoniam in ea editum video *Nec vaga Chunnorum*, nihilque notarum ad hunc locum illic dederit. Itaque amplioribus ejus notis deſtitui nos opinor penuria editionis alterius, Lugduni vel alibi in Gallia excuſae, qua Commentarium prolixiorem in Claudianum dedit, quam vix obviam, & fruſtra, ut memini, quaeſitam adhibere Patruus non potuit, ſolisque Demſteri notis ex illa Flexienſi petitis editionem ſuam inſtruere coactus fuit; neque eam memorat Fabricius, aut alii, qui editiones Claudianeas recenſuerunt. Dubium relinquit Jan. Nicius Erythraeus in Pinacoth. I. pag. 25. ubi vitam, fata peculiaria, clades familiae nobilis olim & opulentae, ingenium Demſteri aſperum & pluſquam rixoſum, vagos errores, & diverſarum artium nunc in hac nunc in illa Academia profeſſiones deſcribens, opera ab eo, dum inter Gallos verſaretur, antequam in Italiam ad Piſanos ſe conferret,

 edita

edita haec conmemorat, Commentarios in Roſini Antiquitates, in Claudianum, & in Corippum poëtam Africanum (Criſpum inepte illic operae typographicae dederunt). Non enim diſtinguit, cujus editionis notas vel Commentarios intelligat in Gallia editos, Lugdunenſis an Flexienſis, quia utraque urbs Galliae eſt. Et harum etiam editionum raritati adſcribendum eſt, quod nullam notarum Demſteri ad Claudianum mentionem faciat Niceron Memoir. des Homm. Illuſtr. Tom. XXVIII. pag. 314. & ſeqq. ubi ceteroquin operoſum ſatis indicem ſcriptorum ejus contexuit, ſed qui inſignem in modum augeri poteſt ex Catalogo illo ante Etruriam Regalem, ſupra indicato; in quo etiam, ut patet, memorantur illius notae ad Statium Flexiae itidem editae, quas alicui viſas vix puto. In animo tamen habuiſſe Demſterum poëtam hunc inluſtrare, multaque ſe luce non indigna huic inſtituto paraſſe dicit in notis ad Coripp. p. 145. adjutus codice Argentoratenſi, apud ſe exſtante, & vetuſta editione Veneta ac Florentina, quarum meminit p. 78. & 166. & ſic Claudianum ac Statium, nobile poëtarum par, eadem editione conjunctos ſuis cum notis ſe editurum promiſerat Jan. Gebhardus Lib. III. Crepund. cap. 4. quemadmodum etiam ſuppreſſas fuiſſe Mariangeli Accurſii Animadverſiones in Claudianum, quem ſeptingentis fere locis ad optima exemplaria emendaverat, queritur Barth. ad Stat. II. Theb. 240. uti nec prodierunt umquam Jani Parrhaſii lucubrationes in omnia Claudiani opera, quas promiſit in praefat. ad Lib. III. Rapt. Proſerp. neque prolixi Gevartii Commentarii ad Panegyricum de Conſ. Mallii, quorum mentionem facit Heinſius ad illius poëmatis v. 145. Veriſſimam autem ingenii Demſteriani, ut ad eum revertar, imaginem vivis & ſuis coloribus depictam nobis dedit illic Niceronius, quum his verbis, Broukhuſiano judicio ſuffragantibus,

in-

indolem & characterem hominis deſcribit: *C'etoit un homme d'une memoire prodigieuſe, d'un travail infatigable, bon ami, & ennemi violent, qui avoit de l'erudition, mais peu de jugement, & de bonne foi, & dont le ſtile eſt rude & peu poli.* Quod teſtimonium unice confirmatur ex vita & actis Demſteri non vulgaribus, quae diligenter illic narrata legi omnino merentur, praeter ea quae Erythraeus, & ipſe Demſterus de ſe ſuisque poſteritati tradidit in Epiſtola, qua Jacobo I. Britanniarum Regi Conmentarium ad Antiquitates Roſini dedicavit. Illa vero Antiquitatum Rom. Paralipomena, & notae in Corippum ac Claudianum, inter Demſterianae eruditionis monumenta dignis laudibus praedicanda ſunt, quamquam de notis ad Claudianum peraeque dici poſſit, quod de notis ejus in Corippum Barthius ad Stat. XII. Theb. 418. illas ſaepe parum facere ad poëtae emendationem, licet idem Barthius Lib. XXI. Adv. cap. 13. bene de Corippo meritum eſſe eruditiſſimum Demſterum, nullam aetatem negaturam adfirmet. Sed his longe ſplendidius & auguſtius eſt Etruriae Regalis Opus, theſaurum Etruſcarum Antiquitatum conplectens, quod in Academia Piſana elaboratum apud Magnum Etruriae Ducem depoſitum reliquerat, quum ad Academiam Bononienſem, ubi an. 1625. obiit, evocaretur. Id ſuo tempore ut ineditum & inter Ducis Etruriae cimelia reconditum laudat Erythraeus, ubi quum per multos annos delituiſſet, hoc demum ſeculo inde erutum & e tenebris vindicatum fuit a viro inter Anglos inluſtriſſimo Thoma Coke, & inſignibus Antiquitatum Etruſcarum theſauris ditatum, atque egregia Philippi Bonarotae, variis ingenii ac doctrinae monumentis inter Italos clariſſimi, Adpendice auctum prodiit Florentiae 1723. Iſtius Operis adcuratam recenſionem ac conmendationem a Patruo meo conſcriptam inter ejus ſchedas adſervo,

quam

quam publico non inviderem, ſi hujus loci eſſet, praeſertim quum dignis encomiis id praedicaverint eruditi Lipſienſes in Actis an. 1728. pag. 145. & Itali Literati in ſuis Diariis Tom. XXXVIII. pag. 398. & ſeqq. quamquam plurimos Demſteri errores, quos inemendatos reliquit, caſtigaverit Franc. Marianus de Etruria Metropoli cap. I. Sed haec & ſimilia ſine dubio ipſe auctor ad incudem & limam revocaſſet, ſi labori praeclaro cum erudito orbe communicando ſupervixiſſet. Mirari vero licet Niceronium pag. 318. Etruriae Regalis Demſteri ut nondum editae mentionem facere, quum tamen illud ipſum opus jam per undecim annos, antequam id an. 1737. ſcriberet, lucem adſpexiſſet publicam.

Sed hos quidem Delrii, Claverii, ac Demſteri conatus potius quam ſucceſſus ad ſananda vulnera Muſae Claudianeae per temporis & librariorum injuriam inflicta quemadmodum ſuis laudibus non fraudamus, ſic ad vitam ei redonandam, & priſtinum ſplendoris decus conciliandum requirebatur praecipuus ille vel unicus veterum ſcriptorum vindex & ſoſpitator Nicolaus Heinſius, vir inter illos, qui de his Criticae elegantioris ſtudiis optime meruerunt, principe loco reponendus, quique ſolus paucis annis plus profuit Latinis poëtis in integrum reſtituendis, quam per ſeculi ſpatia illis nocuerunt plurimi minorum gentium Palaemones ac vitio creati Cenſores. Hic enim naturae benignioris munere inſtructus quum eſſet ſummo ingenio, recta judicandi facultate, & feliciter divinandi acumine, quae dotes a parente magno Daniele Heinſio quaſi hereditariae, & propria eruditione, quam continua veterum lectione conparaverat, corroboratae perfectum ac conſummatum eum reddiderunt Criticum, unde praeter Virgilium, Ovidium, Valerium Flaccum, Lucanum, Silium, Statium, & omnes fere Latii veteris poëtas, ad innumerabilem vetuſto-

rum

rum codicum copiam doctis itineribus per Angliam, Galliam, Germaniam, & Italiam ſuſceptis ac repetitis conparatos & emendatos, induſtriae ſuae criticae curas etiam Claudiano ope membranarum veterum diligentius, quam hactenus factum fuerat, caſtigando, jam a prima juventute addixerat. Sed merita Heinſii literis & Muſis elegantioribus praeſtita operoſius praedicare abſtineo, quum inexhauſtos ejus, & quibus unius hominis aetas vix ſufficere videri poſſit, labores in hac doctrinae parte exantlatos prolixius laudaverit Patruus in majori Praefatione Ovidiana, luci nuper expoſita, & dedita opera id egerim in Vita Viri Inluſtris, Adverſariis ejus praemiſſa. Obſtupeſcent, ſat ſcio, deliciarum harum periti amatores ad tantam codicum vetuſtorum multitudinem, quos in tam diverſis Europae Bibliothecis perluſtratos, vel ex amicorum doctorum pluteis ſuppeditatos, ſolius Claudiani recenſendi cauſſa excuſſit, quorum numerum adcuratius infra memorabimus, & ſingulos ſuo ordine digeſtos recenſuimus in Syllabo, quem exhibendum curavi ante Syllogen Variantium Lectionum ex illis collectarum. Prima Heinſii editio Claudiani eſt Elzeviriana minoris formae Lugd. Bat. anni 1650. cui curandae ac corrigendae praefuit magnus Heinſii amicus Joh. Fred. Gronovius, dum ipſe Reipublicae noſtrae nomine in Sueciam eſſet profectus. Recte enim errorem Crenii & aliorum, quem a Fabricio quoque admiſſum miror, refutavit Cel. Geſnerus, a quibus prima Heinſii editio ſtatuitur Lugd. Bat. 1641. cum ejus Notis; quam qui memorant, illos eam numquam vidiſſe certus ſum. Si enim jam illo anno primam Claudiani editionem dediſſet Heinſius, cur igitur an. 1649. quum circa menſem Octobrem Amſtelaedami haereret Suecico itineri adcinctus, Gronovio ſuo partem notarum, quas in ipſo itinere totas deſcribendo

abſolvit, miſiſſet cum exemplari, quod adhuc ſervo, editionis Raphelengianae, manu ſua correctae, unde contextum exprimerent librarii, ut patet ex ejus Epiſt. ad Gronov. Tom. III. Syllog. pag. 231. & non potius prioris ſuae editionis exemplar adcuratius caſtigatum transmiſiſſet. Jam ab anno quidem 1641. & ſequentibus, quos inpendit itineribus in Angliam, Brabantiam, Galliam, & Italiam, Claudiano, ubicumque membranas illius vetuſtas offendebat, manum emendatricem admovit, ſed ei demum in lucem emittendo operam dedit circa an. 1649. & 1650. codicibus MſS. octo & viginti uſus. Repetita deinde in Gallias & Italiam peregrinatione Vaticanos, Farneſianos, Ambroſianos, & plurimos alios codices ab amicis Italis ac Gallis ſubminiſtratos diligentius excuſſit, adeo ut ad Claudianum recenſendum plus quam quadraginta librorum MſS. ſubſidio fuerit inſtructus, quem fere numerum etiam aequant Virgilii & Lucani codices ab Heinſio evoluti. Hinc enatae fuerunt Curae ſecundae, productae in majori editione Elzeviriana Amſt. 1665. quibus ſub vulgari illo Variorum titulo pannos laceros adnotationum Claverii, Demſteri, & Barthii negligentiſſime adſuit, mercenariam editionis curam temere ſuſcipiens, Cornelius Schrevelius: qui cum ſimilis notae magiſtris Pitiſco, Thyſio, Cnippingio, & neſcio quibus, famae & exiſtimationi melius quam quaeſtui & crumenae conſuluiſſent, ſi ludis literariis incluſi manus inlotas abſtinuiſſent a vetuſtis Auctoribus edendis, aut virorum doctorum commentationibus inperite digerendis. Cum igitur editio illa, plurimis mendis foedata, Heinſio minime ſatisfeciſſet, tertias meditatus fuit curas, notaſque non paucis acceſſionibus locupletatas reliquit, quae quum poſt Viri eximii obitum cum innumeris aliis ejus gazis literariis perveniſſent in manus Patrui mei, editionem hanc, quam nunc demum poſt

ejus

ejus fata publicis orbis eruditi uſibus exponimus, adparavit, ſuisque adnotationibus inſignivit: in quibus id praecipue ſtuduit ac feliciter praeſtitit, ut pleraque Claudiani loca nondum ſatis emendata aut explanata conjecturis ſobriis & modeſtis correcta, vel interpretationibus oportunis explicata & clariora redderet, nonnulla quoque, auctoritate plurimorum & meliorum codicum probata, a nimis ſaepe ingenioſis & acutis Heinſii tentaminibus criticis vindicaret, & Claudiano proprias ac ſingulares locutiones, licet ad optimi aevi normam non ſemper exactas, ſuo Auctori adſereret. Averſabatur enim, quam qui maxime, morbum illum cacoëthes criticae inſanabilem, & ſuo praecipue ac hodierno tempore magis adhuc ingraveſcentem corrigendi & tentandi omnia etiam ſaniſſima pruriginem, qua plurimi calore praeſertim juvenili abrepti, & parandi nominis avidi, vetuſtos utriusque linguae auctores tantum in manus ſumunt, aut edendos ſuſcipiunt, unice ut ingenii laſcivientis & judicii, ut ſibi blandiuntur, felicioris oſtentent acumen, quo loca quaecumque aut parum iis intellecta aut difficiliora, ad quae primo intuitu haerent, ſtatim emendanda adripiunt, antequam ſatis inſtructi ſint ab illo adparatu, non niſi diligenti & laborioſa multorum annorum lectione & obſervatione conparando, quo diverſae aetatis ſcriptorum, praeſertim poëtarum, loquendi conſuetudinem probe diſtinguere valeant, aut variatas atque in deterius mutatas linguae Latinae vices probe habeant cognitas & perſpectas, ideoque in explorata & minime adfecta ſaepe veterum auctorum loca ferro & igne ſaeviunt, ſolo ingenii ac judicii ſui ductu confiſi, quae graſſandi arrogantia tunc praeſertim periculoſiſſima eſt, ſi nullo veterum codicum uſu exercitati ad auctores antiquos caſtigandos & edendos temere properent, quibus antequam ſe incauti & inparati adcingant, Criticis noſtris, ſanam illam

Rationem auctoritati codicum Mſſ. vel Scriptoris ipſius judicio plerumque obtexentibus, prius diligenter perlegendam ſuademus Praefationem operoſam, eruditorum virorum calculo probatiſſimam, quam Commentario ſuo in Phaedrum praefixit Patruus, in qua ſanae & tempeſtivae Critices viam illam demonſtravit, quam ipſe in omni vita, tot vetuſtis auctoribus in melius reſtituendis conſumta, ſemper religioſo ac ſollicito pede preſſit. Audiant quoque, & ad haec exempla ſe conponant, quid de perverſa iſta bonos Auctores corrumpendi magis quam ſanandi aut curandi ratione cenſuerit Vir in artis Criticae palaeſtra & membranarum veterum tractatione verſatiſſimus Jac. Phil. D'Orville in notis ad Chariton. pag. 517. *Dubitabundus propono hanc conjecturam, ſimul ſubmetuens, ne iis accenſear, qui plus Codicibus & infrunitis librariis tribuam, quam illi* πολυμόρφῳ ϗ πολυωνύμῳ *Divae, ſanae Rationi, vel* εὐστοχίᾳ ϗ ἀγχινοίᾳ, *Criticorum ſacroſanctis idolis. Felices, quibus horum numinum ſacraria quotidie inoffenſo pede intrare liceat, & ita adflatis, nulla non hora inſcientibus, ceu e mento barba, emendationes naſcantur, indubitabiles, veriores quam illa apud Sagram, egregiae & capitales, quando praefiſcini de ſuis teſtimonium perhibent.* Ad duos praeterea Codices Bibliothecae Leidenſis Voſſianos Claudianum exegit Patruus, et libri Parmenſis, qui Heinſio Farneſianus eſt, & Mediolanenſis, variantes lectiones habuit a Cel. Dorvillio, tum Excerpta diverſae ſcripturae Codicis Mſ. ad editionem Plantinianam conparati a Cel. Joh. Chriſtoph. Wolfio; neque neglexit Schedas Gudianas, quas Heinſius demum adhibuit poſt curas ſecundas, excerptaſque illas codicum aliorum diſcrepantias, quas ab eodem in notis non memoratas invenit inter illas Heinſii collationes, quas poſſidebat, quibus ingentem copiam addere potuiſſet, ſi ad manum

ipſi

ipſi fuiſſent aliae editiones, quibus codicum plurimorum varietates adſcripſerat Heinſius. Diligenter etiam contulit editiones vetuſtas, Parmenſem Thadaei Ugoleti ex tribus codicibus Mſſ. emendatam, an. 1493. & praeſertim Vicentinam an. 1482. a Barnaba Celſano editam, quam omnium principem Heinſius exiſtimabat in Praefatione editionis prioris, & ſaepe in notis: ſed in ſecundae editionis Praefatione monuit antiquiorem Venetam an. 1470. memorari a Demſtero *in notis* ad Corippum (pag. 88.) quam tamen in Annalibus *ſuis* Typographicis non memorat Mattairius. Delrius vero ad Conſ. Olybr. 55. Vicentinam omnium, quas vidit, antiquiſſimam vocat. *Eſt* certe praeſtantiſſima haec & valde rara editio, licet admodum corrupta, quaeque vicem codicis Mſ. praebeat, quia correctoris manum non paſſa, ſed ex antiquo codice preſſo pede edita eſt, cujus ſcripturam etiam mendoſam neque interpolatam exhibuit. Deſiderantur autem in hac editione, quae in ipſo codice, unde expreſſa fuit, non exſtitiſſe veroſimile eſt, Laus Serenae, Epithalamium in nuptias Palladii, Gigantomachia, Epiſtolae, Idyllia, Epigrammata, & alia, quae Claudiano abjudicant viri docti: quod conſtat mihi ex editionis hujus exemplari, quo uſus eſt Patruus, in cujus ora emendationes, & *verſus nonnulli ſuppleti*, manu vetuſta Itali, ni fallor, eruditi adparent. Aldinam quoque editionem an. 1523. adhibuit, ex qua Iſingrinianam & Gryphianam expreſſas eſſe notat ad Idyll. I. 36. tum Pariſienſem Colinaei an. 1530. cujus margini adnotatae quaedam habebantur lectiones variae Theod. Marcilii, ſecum conmunicatam a Dorvillio. editiones vero Aldinas conſuluiſſe Barthium, dubitari poſſet ex ejus nota ad Idyll. II. de Hyſtrice v. 38. ubi *ſolum* Scaligerum lectionem veram vidiſſe notat, quum ſic *jam edidiſſet* Aldus, cujus tamen editionem memorat ad Idyll.

III. 6. & alibi. Scaligeri lectiones cum advocat Barthius, innuit editionem Raphelengianam minori forma excuſam 1603. quam a Viro maximo caſtigatam notat ad Stat. VI. Theb. 346. eumque in hac curanda ſaepe Claverianae editionis lectionibus addictiſſimum fuiſſe monet ad Lib. II. in Ruf. 346. nimiaque reverentia erga codices Pulmannianos ductum Raphelengianae editionis architectum, ut vocat, ad Lib. II. in Eutr. 349. ed. prim. Barthii vero ipſius Commentario vaegrandi editionem ſuam non obruiſſe Patruum, probaturos omnes mihi perſuadeo, cum emendationes ejus & expoſitiones corruptorum vel obſcurorum locorum paſſim ipſe & Heinſius recenſuerint, bonaſque probaverint vel pravas rejecerint. Nam de Barthiano hoc labore idem ex vero teſtimonium praeberi poteſt, quod ipſum de Demſtero dediſſe ſupra notavimus, Commentarios ejus *ſaepe parum ad poëtae ſui emendationem conferre*, neque eum ſemper *acutiſſima aure*, ut de Delrio cenſebat, *ad poëtas judicandos conſediſſe;* quamquam plurimas egregias & eruditas obſervationes, ſed parum ad Auctores ipſos, quos tractat, paſſim facientes, tam ex Commentario ejus Claudianeo, quam Statiano, aliiſque, colligere poſſint viri eruditi & Muſarum ſtudioſi, unde penum literariam & variarum rerum Adverſaria inſtruant & adaugeant. Jactantius tamen, quam fas eſt, de hoc ſuo opere gloriatur ipſe in notis ad Rutil. Lib. I. 504. ubi *librum incomparabilis diligentiae* vocat, *ſeque vel hoc ſolo opere inmortalitatem meritum poſteritati perſuaſurum eſſe* adfirmat. Mendoſiſſime autem ſecundam editionem Francof. 1650. per abſentiam ſuam a typographis habitam fuiſſe, parcimonia editoris, qui idoneum correctorem non adhibuerat, & Graeca fere omnia vitiata eſſe queritur ad Stat. Lib. V. Sylv. I. 118. unde multa in ejus notis tam mendoſe edita ſunt, ut ſaepe intelligi nequeant. vid. ad

Lib.

Lib. III. de Laud. Stilich. 298. eorum ſpecimen dedit, & nonnulla caſtigavit Crenius Tom. XVI. Animadv. pag. 144. & ſeqq. Secundam & tertiam recenſionem memorat ad Stat. IV. Theb. 132. licet aliam non noverim, quam ſecundam iſtam Francofurtenſem an. 1650. (non enim eam recuſam an. 1654. ſed ſolita bibliopolarum fraude novum tantum titulum praefixum eſſe monet Fabricius) & primam editionem, quam juvenis produxit Hanoviae 1612. in 8°. quae ſuo pretio aeſtimari & conparari meretur, quia animadverſiones in illa exhibitae longe differunt a curis ſecundis, & ſaepe in hac prima editione rectius & ſanius de plurimis Claudiani locis judicaverit quam in altera. Johannis vero Camertis adnotationes, quarum ipſe meminit in notis ad Florum Lib. I. cap. 2. §. 3. quaſque Viennae an. 1510. in 4°. editas Fabricius recenſet, in hac editione non exhibitas nemo mirabitur, qui eas vix uſquam inveniri, & jam a Barthio ac N. Heinſio fruſtra quaeſitas noverit: neque hic conſpici ad molem nimiam evitandam Commentarium Jani Parrhaſii ad Proſerpinae Raptum, licet egregium & ad hiſtoriam mythicam utiliſſimum, quia prolixior & ſatis obvius eſt, quem ex merito laudat Barthius ad Stat. IV. Theb. 288. & plus ſemel Broukhuſius in Commentario Propertiano; qui Parrhaſium *virum ſeculorum memoria digniſſimum & inter primos literarum Romanarum ſoſpitatores* praedicat ad Lib. I. El. 2. 20. & Lib. III. El. 15. 10. Parrhaſium Mediolani Claudianum publice explicuiſſe narrat Claver. ad Praef. de Conſ. Mall. v. 19. Multo tamen minus hic aliquam rationem eſſe habitam quis requiret Commentarii, quo Nicolaus Biſſius Claudianum Italice a ſe verſum oneravit Mediol. 1685. eoque Phyſico, Ethico, ac Politico, & quo ſingularum vocum etiam minutiſſimarum explicationes longiſſimas & ſimul ineptas valde dedit; de quo legi merentur

Ac-

Acta illius anni Lipſienſia pag. 557. et ſeq. aut notarum Joach. Caſp. Khunii, quae in IV. Conſ. Honorii ſcriptae prodierunt Argent. 1706. An de hoc etiam poëta perinde ac de tot aliis Latinis auctoribus praeclarum in modum promerita fuerit Pariſina an. 1677. in uſum Delphini editio, curata ab interprete Gulielmo neſcio quo Pyrrhone, Profeſſore Regio, et in Academia Cadomenſi Eloquentiae Doctore, ſpeciminibus plurimis, quorum indicia in Indicem retuli, paſſim in notis ſuis oſtendit Patruus, de cujus inſtituto, atque editionis ſuae conſilio, aliisque ad Claudianum & ejus interpretum merita facientibus, plura hic adtexere potuiſſem ex adnotatis illius Mſſ. nunc deperditis, quibus exemplar ſuum, quo uti quotidie ſolebat, pro more conſcripſerat tam in fronte quam calce libri, quae deinde praefandi ſilvam ac materiem ipſi ſuppeditabant; unde majorem veniam tenuioris forte neque amplo ſatis adparatu ornatae Praefationis inpetraturum me confido. Sed haec omnia quoque cum innumeris aliis ejusmodi ſchedis dilaceravit clepſit rapſitque fundi noſtri literarii calamitas, inmanis ille Muſaei Burmanniani helluo ac praedo, cujus rapinas & furta ingentia, non vagis tantum aut malignis diſperſa rumoribus, ſed inſigni optimorum cimeliorum jactura & diſpendio experta, ſi in juſtum ſed atrum indicem & veram ignobilis facinoris hiſtoriam, vel meae ſolius exiſtimationis vindicandae cauſſa, conjecta & digeſta publicae tandem luci exponere me cogat inportunitas illorum, qui inmeritum & innocentem falſis criminationibus oppreſſum credi ac perſuaderi facile vellent, rebus ipſis probatum ac demonſtratum videbunt, hominem furaciſſimum & perjurum ex togatorum Virorum albo potius eradendum, quam magnificis honorum titulis tam indigne quam ridicule exornandum fuiſſe, non aliter quam vittis ſertisque inauratis, ſed fatalibus, inſignitur victima mox mactanda. Sed haec ſuo loco. Ne

Ne ἀσύμβολος ipſe editioni huic curandae praeeſſem, duabus acceſſionibus eam auxi, quas gnaris criticae rei amatoribus acceptas & jucundas fore mihi blandior. Ad primam quod adtinet, noveram Virum olim Celeberrimum Jacobum Gronovium Exerc. de Juda pag. 173. & 174. memoraſſe quinque exemplaria ex auctione Heinſiana a ſe redemta, quibus pleraſque Codd. Mſſ. collationes vir eximius conmiſerat, & licet fideliter ac diligenter ſe codices expreſſiſſe adfirmet ad Lib. I. in Ruf. 9. vehementiſſimam tamen inſtituiſſe querelam adverſus Heinſii fidem & diligentiam, tot documentis aliter probatam, in enotandis veterum membranarum lectionibus; quam cum iniquiorem & nimis acerbam judicaverint Fabricius in Biblioth. Lat. & nuperrime Geſnerus in Prolegom. ad Claudian. nihil ei reponi hic neceſſe eſt, praeſertim cum illa ipſa atrocior invectiva, qua bonam fidem, & ſimul, quod mireris, judicium in Nicolao Heinſio deſiderat Jacobus Gronovius, opportunitatem optimam ſubminiſtraverit de Claudiano amplius merendi, & Heinſianas tot codicum vetuſtorum collationes publicis φιλομούσων uſibus inpertiendi. Gratias potius meritas agere ac publice profiteri me decet eximiae humanitati eruditiſſimi & Clariſſimi ejus Filii, ſtudiorum communium & adfinitatis nomine mihi amiciſſimi, Abrahami Gronovii, qua eadem iſta quinque exemplaria, Heinſianis collationibus inſignita, tam prolixum & benignum in modum promtiſſima liberalitate mihi indulſit, ut ad editionem hanc luculentius exornandam inſervirent. Earum primum, nam adcuratius recenſeri merentur, exhibebat editionem Lugdunenſem apud fratres Beringos an. 1551. cui adnotaverat Heinſius variantes lectiones codicis Florentini D. Marci, quatuor Mediceorum, excerpta vetuſtiſſimi libri Lucenſis, & Vicentinae editionis. alterum ſiſtebat ejuſdem anni aliam Lugdunenſem apud Theo-

baldum Paganum, in qua varietates Puteanei, Regii, Mazariniani, & trium Petavianorum codicum, qui omnes membranacei ante 400 vel 500 annos exarati erant, tum excerpta Codd. Mſſ. quae adſcripta invenerat editioni Parmenſi Ugoletianae, habebantur adpoſita. tertium exemplar erat Gryphianae editionis an. 1548. inſtructum lectionibus codicis Bononienſis ad aedem S. Salvatoris, Patavini, trium Ambroſianorum, alterius Patavini Eccleſiae Cathedralis, Archiepiſcopi Tholoſani, & Ambroſiani recentioris, qui Epigrammata conplectebatur. Quartum editionis Pulmanni & Delrionis Antverpianae an. 1596. ſuggeſſit ſcripturas diverſas duorum exemplarium Mſſ. Balthaſaris Moreti, ex quibus unum deterioris notae eſſe monet ad Conſ. Mall. 196. excerpta ex libro Gevartii cum Mſ. collato, ex codice veterrimo Gyraldi, Vaticano Livineji, Lovanienſis Societatis Jeſu, & Buslidiani, cum quo Epigrammata conpoſuerat, excerpta ex codice Alb. Rubenii, & codd. Andreae Schotti, a viro ſummo Joh. Fr. Gronovio ſuppeditata, tum excerpta ex libro Rhemenſi a Dionyſ. Petavio accepta. Quinto denique editionis ſuae primae Elzevirianae exemplari ſex codicum Vaticanorum, qui antiquiſſimi erant, uno chartaceo excepto, quem tamen ex veterrimo libro deſcriptum dicit ad Idyll. I. 28. tum Farneſiani, & Pricaeani varias adleverat Heinſius, & Palatini codicis omnium recentiſſimi ac mendoſiſſimi, licet ſubinde ſcriptiones caſtigatiores, ſed raro, referret, ut teſtatur ad Epigr. XI. denique etiam notas ſuas inſignibus additamentis, in curas ſecundas poſtea relatis, dictaverat. Tot codicum praeter illos, quorum excerpta in ſchedis Heinſianis ſervabat Patruus, quoſque cum his enumeravi in Syllabo ante Variantium Lectionum Syllogen, duos nimirum Junianos, totidem Oxonienſes, Thuaneum, binos Leidenſes, Voſſianos, Gudiana Excerpta, tres Heinſii ipſius, Rot-

Rottendorphianum, Helmaeſtadienſem, Viennenſem, & Oiſelianum, quem ſibi ab Emerico Bigotio tranſmiſſum dicit ad Lib. II. in Ruf. 298. tot, inquam, codicum octo & quinquaginta numerum inplentium diverſas ſcripturas, quarum praecipuam tantum partem inſtituto ſuo facientem in notas retulerat Heinſius, in unum faſcem conjectas deſiderabam, ut communibus omnium virorum doctorum, aliquid in Claudianum ſive dedita opera ſive in tranſcurſu meditantium, uſibus paterent. Sed quum non exigui temporis & majoris adhuc taedii res eſſet, quam curae aliis auctoribus edendis addictae patiebantur, egregie de me, praeſertim vero de Claudiano, & Heinſianis his anecdotis promeritus eſt Vir doctiſſimus Ezra de Clercq van Jever, qui aerumnabilis & fere Siſyphii hujus laboris devorandi provinciam ſibi inponi non averſatus eſt, & perita admodum atque induſtria manu Syllogen uberrimam Variantium Lectionum in totum Claudianum, ſub finem hujus libri, loco a notis ſeparato, exhibitam contexuit ac digesſit, ſummaque illam contentione, ut & Addenda notarum Heinſianarum, ex ſchedis ejus excerpta, profligavit & ad umbilicum naviter perduxit; quo nomine dignas ejus ſollertiae laudes mecum non denegaturi ſunt Muſae Claudianeae cultores. His adjunxi variantes antiquisſimi codicis Senenſis lectiones in Raptum Proſerpinae, adſcriptas Parrhaſianae editionis Baſil. 1539. exemplari, quod in amicitiae ſuae teſſeram dono ad me miſerat Vir Celeberrimus, & literarum noſtrarum decus ſingulare, Henricus Cannegieterus, qui alium Raptus Proſerpinae codicem S. Galli memorat in notis ad Avien. Fab. XXVIII. Sed tantam & tam numeroſam variantium lectionum congeriem & farraginem delicatis quorumdam, ſed inſipidis, ſeculi hujus palatis minus gratam fore facile praevideo, qui nullum harum lautitiarum criticarum guſtum cum

habeant, ſanumque & ſobrium earum uſum ignorent, ideo iſtas tamquam dapes fatuas & inſulſas rejicient. Speramus igitur, illos ſaltem laudaturos eſſe conſilium, quo ad exemplum aliarum editionum a Belgis vel Anglis eruditis curatarum eas rejecerim in Libellum ab auctoris contextu & virorum doctorum notis remotum, ut oculos ab iſtis avertant, qui ad delicias has vulgo faſtiditas nauſeant, iisque ſoli fruantur illi, qui norunt ac rebus ipſis experti ſunt, quantum emolumenti ad ſtudia haec Critica conferant variantes iſtae Codicum antiquorum lectiones, & quam ſaepe corrupta & fere deplorata veterum Auctorum loca, miſere diu laniando & urendo vexata, feliciter ſanandi & in integrum reſtituendi facultatem praebuerint membranarum exoletarum ſcripturae, etiamſi vitioſae & mendoſiſſimae, e quibus ſpectati & ſagaces Critici, poſtquam aliquamdiu ex vulgatis & librariorum oſcitantia depravatis Scriptorum verbis ſe minime expedientes, nullumque ſenſum idoneum elicientes, tamquam ad ſcopulos haeſerint, ubi in varias codicum Mſſ. lectiones primum oculorum ictum conjiciant, veram ſtatim & genuinam Auctoris ipſius ſcripturam & mentem eruunt, tanto cum ſucceſſu ac voluptate, ut omnium Scriptorum antiquorum editiones hac unica dote ornatas & prae inanibus & inutilibus multorum Interpretum Commentariis variantis tantum Scripturae differentiis inſtructas edi, non exiguo pretio redemtum vellent; majore profecto, quam hodiernas Glaſgovienſes & Pariſinas, ſolum Auctoris contextum nitida charta & venuſto charactere deſcriptum iterantes; vel aeneis tabulis caelatas poëtarum editiones ad vanam & nihil profuturam oſtentationis pompam in Bibliothecae forulos reponere. Ea certe mens fuit Patruo meo, qui in Praefatione ad Juſtinum, cum variantibus lectionibus a ſe editum, copioſe de hoc inſtituto differens, optare ſe profeſſus fuit, ut in publica commo-

mo-

moda laborem hunc ſuſcipere vellent illi, quibus occaſio luſtrandi exaratos manu codices, per totum orbem diſperſos, vel primarum editionum, quarum pretia hodie ad inſaniam fere excreverunt, copia ſuppeteret. *Quo enim plures*, inquit, *hac ratione curatae editiones exeunt, eo majores eruditis ſubminiſtrari copias & ingens operae ac laboris conpendium fieri exiſtimo, cum domi & in muſaeo locupletiſſimas Italiae, Galliae, Angliae, & aliarum regionum Bibliothecarum opes in uſum ſuum recluſas ſe poſſidere cernant.* ex quibus verbis colligere & mihi perſuadere ultro licet, adprobaturum fuiſſe Patruum, ſi reviviſceret, & videret hac Adpendice a me lucupletatam ſuam editionem Claudiani, cui utiliſſimam hinc praeſtare etiam operam poterunt Viri eruditi, artis Criticae periti, qui in poſterum, ubicumque in locis poëtae hujus nondum adhuc ſatis correctis, dubiis, vel obſcuris aqua iis haereat, ex hac ingenti variantium lectionum ἐκδόσει, quam Heinſio acceptam referre debent, qui in gratiam eorum tam varias Europae Bibliothecas perreptavit, & taedii pleniſſimum tot codices conferendi laborem exhauſit, ſupellectilem ſuam Criticam inſtruere & amplificare, divinandi acumen adjuvare vel confirmare, ac reſiduis naevis poëtam feliciter emaculare poterunt.

Praeter haec Elegiam de Phoenice, elegantem ſane & minime inter inculta aevi ſequioris monumenta poëtica referendam, Lactantio tributam ab Heinſio, ab aliis Claudiano, in Operis hujus calce quoque exhibendam cenſui, quia illam iteratae ſuae Claudiani editioni cum egregiis notis ſubjunxerat Heinſius, quas ſecundis curis non leviter auctas poſſidebam, & quia ſingulorum codicum Mſſ. lectiones diverſas, quibus non omnibus uſus fuerat, ſervabam manu ejus adſcriptas binis exemplaribus Poëmatiorum veterum Pithoei, in quibus haec Elegia etiam edita conſpicitur. Cum vero nullas in hoc car-

men notas reliquiſſet Patruus, mearum eſſe partium judicavi, Heinſianis adtexere animadverſiones, in quibus veterum Codicum ope locis nonnullis poſt Heinſii curam adhuc adfectis medicinam adferre tentarem, conjecturas ejus ingenioſe excogitatas confirmarem, vel a temerariis aliorum hariolationibus poëtam adſererem, Petri praeſertim Francii, quas nimium audaces & a vulgatae lectionis veſtigiis ultra modum recedentes raro adprobare potui. Illas habebam margini editionis ſecundae Heinſianae ab eo adſcriptas. Feliciores Celeberrimi & amiciſſimi Franciſci Oudendorpii conjecturas & obſervationes, quas benevole mecum communicaverat, notis meis ſuo loco inſerui. Haec agenti ad manum fuerunt excerpta codicis Medicei, duorum Vaticanorum, trium Suecicorum, quorum primus vetuſtiſſimus fuerat Chriſtinae, celebratiſſimae Suecorum Reginae, alter chartaceus, quem in Italia conparaverat Heinſius, tertius vero, cujus variantes lectiones editae fuerunt in Actis Literariis Jenenſibus Vol. V. pag. 6. & ſeqq. His accenſendi ſunt codex Hafnienſis, Bartholinianus, Lambecianus, Maerianus, Lincolnienſis, & Bodlejanus, quorum omnium lectiones eo majore cum cura in notis memoravi, quia Barthius, qui Elegiam hanc Claudiano ſuo quidem adtexuit, ſed his auxiliis deſtitutus a commentario in eam ſcribendo abſtinuit, licet in notis ad Claudiani Idyllium de Phoenice nonnulla hujus carminis loca, ſed Muſis non ſemper adplaudentibus, emendare tentaverit, ſuo tempore unicum tantum poëmatii hujus codicem vetuſtum cognitum fuiſſe teſtatur in notis ad Claudian. pag. 989. *Sed opus habet auctor ille, ex antro quopiam, codice alio, cum unicus tantum ejus hactenus exſtiterit.* Voſſiani etiam codicis lectiones excerpſi aliquando ex libro Iſaci Voſſii, in Bibliotheca Leidenſi exſtante. Tres praeterea adhibui editiones antiquiſſimas Lactantii Romanas

manas, in quibus haec Elegia primum edita eſt, an. 1468. 1470. & 1474. quarum duas priores typis deſcriptas a Conrado Sweynheym & Arnoldo Pannartz, primis urbis Romae typographis, ex ſplendida ſua libraria ſupellectile meis uſibus conceſſit Ampliſſimus & amiciſſimus Gerardus Meermannus, qui in principe omnium editione Lactantiana, in Monaſterio Sublacenſi an. 1465. inpreſſa, quam an. 1461. typis datam male notavit Cel. Montfauconius in Diario Italico pag. 339. nec minus vitioſe Keyslerus in Itiner. Vol. II. pag. 82. eam anno 1455. excuſam dicit, totum deſiderari hoc carmen monuit; quod ſimul cum Elegia de Reſurrectione Chriſti, ut in ceteris antiquioribus, editum optaſſem in rariſſima illa editione Roſtochienſi, quam in membranis an. 1476. excuſam poſſideo, quia illa codicis Mſ. inſtar eſt. Venetam quoque contuli an. 1502. a Pierio Valeriano adcurate caſtigatam, ſed a Betulejo, Thomaſio, Iſaeo, aliiſque neglectam, & Aldinam an. 1515. Juntinam an. 1513. ceteraſque editiones Lactantii vetuſtas & recentiores; tum Delrii, Demſteri, Raphelengii, ac Barthii Claudianeas, in quibus Elegia haec poëtae iſti ſubjungitur: cui adſcriptam fuiſſe opinor, quia de eadem Phoenice Idyllion inter ejus poëmata occurrit: non enim bis ejuſdem argumenti Carmen, licet diverſo metri genere, ſcripſiſſe Claudianum, mihi veroſimile fit; neque ſimilis genii ſunt cetera ejus Elegiaca, quae ſuperſunt. Sed de auctore, quem incertum ſtatuimus, neque cum Barthio eumdem ac Copae eſſe credimus, plura ad initium Elegiae ipſius notavimus. Noviſſimas vero Cellarii, Gallaei, & Bunemanni notas ſuis editionibus relinquere intactas, quam hic iterum recoquere malui, ut & illas, quae in ultima Lactantii editione Pariſina an. 1748. a Joh. Bapt. le Brun & Nic. Lengleto du Freſnoy ad carmen hoc levi admodum & nimis parca manu adſperſae ſunt, quae unico

fere

ſere ornatu variantium Codicis Sangermannenſis lectionum ſe conmendant. Indices denique in Notas, qua potui, diligentia digeſtos adjeci, quem inglorium & taedioſiſſimum laborem non ſubterfugi, quia a pleriſque vulgo deſiderantur, & haec veluti Commentariorum Excerpta aliis ſaepe non parum proſint, quamquam nonnullos a notarum lectione avocent, contentos ex eorum indicio tantum indagaſſe illa, quae ſtudiorum ſuorum inſtituto opitulentur, non ut auctores ipſos diligentius evolvant, & Adnotationum ope melius intelligant.

Vale, Lector benevole, & conatibus meis ad rem literariam promovendam fave. Dabam Amſtelaedami d. XIV. Maji CIↃIↃCCLX.

IN NOVAM CLAUDIANI EDITIONEM,

A

PETRO BURMANNO

ADORNATAM, EJUSQUE POST OBITUM CURATAM

A

PETRO BURMANNO SECUNDO,

QUI ET NOTAS SUAS IN ELEGIAM DE PHOENICE

ADDIDIT.

TOt prius adfectis qui vatibus, auſpice Phoebo,
BURMANNUS ingens reddidit priſcum decus;
Te quoque ſub limam revocat jam grandior aevo,
Inſueta Nili, Claudiane, gloria.
Tolle, age, Hyanteos caput aemulus inter olores,
Quacumque ludis umbra per nemus pium.
Hic ubi continuus lateri comes avia tecum
Qui teſqua luſtrat myrteo ſub tegmine;
Dum Clarios praeis ipſe modos vocalis aëdon,
Plectro ſonante tentat Heinſius melos.
Tolle caput, ſertiſque novis ornande, ſalubrem
Exoſculare vindicis dextram tui.
Quo feror? heu rerum levis & mutabilis ordo,
Semperque conſtans ſortis inconſtantia!
Ante opus exactum, perpeſſus mille dolores,
BURMANNUS orci praeda deficit ſenex.
Ecquis erit nunc tanto humeris ſucceſſor Olympum
Atlante dignus Hercules qui fulciat?
Scilicet in ventos abiit ſpes vana, tuorum
Recidivus ille carminum decens nitor.

Non aliter, gravidas aquilo quum ſternit ariſtas,
Vertentis anni ruſticis votum perit.
Talis & in portu, fracta rate, mergitur undis,
Qui jam paternos nauta proſpicit lares.
Fallimur: en ſupereſt, damnum qui ſarciat, heres
BURMANNIANI nominis non degener;
Pallados Amſteliae Criticeſque ſagacis ocellus,
Sollers Latini temperator pectinis;
Quem Charites, quem Suada potens formavit ad unguem,
BURMANNUS inſtar Patrui verum ſui.
Ille interruptae pertexet ſtamina telae,
Haec juſta doctis ut ſpopondit manibus.
Nec mora, praeſtat opem. Veneres ſalvete renatae,
Quas craſſa ſeclis plebs necarat barbaris.
Terſa Paraetonii ſalvete poëmata vatis,
Linguae nepotum Romuli ſerum jubar.
Sic Stilichon, ſic gentis amor vos ante togatae
Legit lubenter & probavit Mallius.
Sic olim adtonita ſonuiſtis in aure Probini,
Honoriumque praedicaſtis Conſulem.
Ite foras, quo ſcena vocat vos publica, quo vos
Exſpectat omnis eruditorum chorus.
Ite per aeterno veſtigia preſſa Maroni.
Et vos in orbe fama non minor manet.
At tu operae felix, praeclari muneris auctor,
BURMANNE noſter, lux refulgens literis;
Cujus ab ingenio longaevos exuit annos,
Juveniſque Phoenix prodit, ales unicus;
Accipe ſervato quernam pro cive coronam,
Quam grata defert Roma, terrarum Dea.

JANUS GROTIUS.

PRU-

PRUDENTISSIMO INTEGERRIMOQUE VIRO

ANTONIO DEL-RIO,

DOMINO DE ARTZELAER, CLEYDAELE, &c. PATRI OPTIME MERITO,

MARTIN. ANTON. DEL-RIO

S. P. D.

QUi poëſim attingere nefas eſſe dicunt, eamque aut inutilem aut etiam perniencioſam aſſerunt, mihi quidem omnino videntur indigni, quibus reſpondeatur. Cum res ipſa ſatis indicet, artem poëticam ſummum quiddam ac plane divinum ſuo ambitu complecti, quo non modo animos ſui ſtudioſorum maxima iucunditate reficere deprehenditur, ſed omnium legentium eam mentes, ab rerum vilium ſtudio deducere, & iis excellentem magnarum rerum cupiditatem infigere, atque eas ad humanitatem excolendam, vitia cuncta fugienda, ad virtutis demum amorem amplectendum ac ſtudioſe retinendum cernitur incitare: quod qui neget ſe videre, illum aut malivolentia convenit ſeduci, aut inſcitia atque ignorantia ſic occaecari oportet; ut ſole meridiano clariora perſpicere non valeat. Ideo hos miſſos facio. Satis tute ipſe, pater optime, cum animo tuo reputes licet, quam illi ſcelerate faciant, quamque de hominum genere univerſo inique mereantur. Aliud eſt calumniantium genus; qui licet poëſim non damnent, eos tamen, qui gravioribus diſciplinis incumbunt, neque poëſi, neque ceteris artibus liberalibus operam volunt

lunt

lunt impendere, meque, cum tuo juſſu, tum mea ſponte, omnes meos conatus ad legum Romanarum intelligentiam referentem, in iis artibus verſantem nonnumquam, quae parum ad juris ſtudium, ex ipſorum ſententia, adferunt momenti, peccare magnopere contendunt. Verum ego contra ſentio, &, niſi fallor, veriori & iuſtiore fundamento nitor: illos autem falſo atque erroneo principio uti, nullo negotio demonſtrabo. Siquidem hiſtoriam, poëſim, philoſophiam, eloquentiam, ad rectam abſolutamque juris cognitionem plurimum hinc patet conducere: quod multa ſint in jure noſtro, quae non aliunde, quam ex iis poſſint intelligi. Quaecumque enim de magiſtratibus, muneribus, officiis, juris antiqui origine, novi ſucceſſu, juris prudentum ſectis, reip. mutatione, verborum ac rerum ſignificatione, aliis multis paſſim unicuique obviis habentur, unde, niſi ex politioribus litteris, exponi queant, exſpecto qui me doceat. Itaque neceſſaria eſt iſtarum artium cognitio, perfectam ſinceramque juris ſcientiam aſſequi cupientibus: perfectam inquio; quoniam illos, quorum cogitationes tantum de pane, ut ajunt, lucrando ſollicitae ſunt, cetera omnia negligunt ac contemnunt, non tantum non moror, ſed etiam prorſus deſpicio. Sunt illi a vera legum interpretandi ratione tam alieni, quam qui maxime, utpote Juris noſtri coryphaeis, Papiriis, Porciis, Scaevolis, Tuberonibus, Coruncanis, Papinianis, Ulpianis, Africanis, Paullis, Modeſtinis, reliquiſque omnibus plane diſſimiles: quos antiquitatis, philoſophiae, eloquentiae, poëſis etiam & omnis elegantiae ſcientiſſimos fuiſſe, eorum reſiduae vigiliae teſtantur. Ego itaque horum potius quam aliorum, qui non, ut iſti, veram, ſed, Sophiſtarum more & rabularum conſuetudine, ſimulatam philoſophiam amplectuntur; veſtigia ſecutus, ab ineunte aetate non aliud affectavi, niſi veram Juris prudentiam adipiſci: exiſtimans ſi quo in eo progrederer, cetera mihi certo eventura, quae D. Juſtinianus, in Inſtitutionum prooemio, ſtudioſae legum juventuti, legitimo

gitimo opere perfecto, pollicetur. Primo igitur Grammaticae praeceptis, Latinae Graecaeque linguae principiis hauſtis, me ad poëtarum, hiſtoriae, & oratorum aſſiduam lectionem contuli. His ut aliarum philoſophiae partium, ſic moralis potiſſimum ediſcendae laborem addidi. Idque tua, pater obſervande, a quo non primum dumtaxat in naturam aditum, ſed etiam in litteras ipſas atque religionis & omnis doctrinae cognitionem, prima quaeque exordia accepi, ope, conſilio. Saepe numero te dicentem audivi, neminem in jure poſſe excellere, aut in repub. regenda recte verſari; qui non, ante quam ad id accedat, prius iis plane fuerit imbutus, quae commemoravi: ſine quibus alterum illud mancum, mutilum, omnique mundo & ornatis nudum exſiſtit. Porro quo tempore me illis ſtudiis non omnino indiligenter dabam, nonnulla elaboravi, quae aliquando in lucem publicam emittere jam tum cogitabam: quo tibi operae meae impenſarumque tuarum fructus aliquis conſtaret, & quantum in me quidem, communi utilitati, cui nos natos eſſe cenſuit, optimus dicendi & judicandi magiſter Plato, proſpiceretur. Quamobrem Solinum, quoad potui, reſtitutum, emiſi; daturus & Senecam noſtrum, & alia complura, ſi conatus hos probari bonis intellexero. Nunc in Cl. Claudianum notas, quas multis ab hinc annis confeceram, ad te mitto; iterum atque iterum a te petens, ut quo me meaque omnia ſoles amore complecti, poëtam graviſſimum, cui nihil ad ſummam gloriam, praeter materiam ipſam, defuit, quae ad utiliſſimam illam poſteriorum temporum & cadentis imperii hiſtoriam pertinet; & quo nullus poëtarum plura continet ad jus Romanum pertinentia, ſuſcipere digneris. Quod ut ego non impetrem; ſaltem impetrabit ſcriptoris praeſtantia, tuaque maxima humanitas, ad quam tantum virtutis & ſapientiae, quantum neſcio an alius quiſquam, adjunxiſti: de quibus nolo quicquam referre, ne tibi, qui bonus eſſe quam praedicari ſemper maluiſti, diſpliceam; & mihi in paternis laudibus, quorum in me magna

pars redundat, apud eos, qui te ignorant, minus fidei paretur: Nam te noſcentibus, modeſtiamque, fidem, temperantiam, fortitudinem, prudentiam, reliquas animi tui dotes ſcientibus, quid opus eſt ea recenſere? Vale, pater obſervande, & accipe laeto vultu hoc munus, leve quidem ac parvi pretii, at tibi dedicatum, & mei erga te, tot tantorumque beneficiorum memoris animi, atque obſervantiae meae non inane monimentum. Lovanii a. d. IIII. non. Martias, Anno ſalutis noſtrae CIↃ. IↃ. LXXII.

MART. ANT. DEL-RIO
BONO LECTORI
S. D.

EGo vero non caſu nec temere, quod tibi in mentem venire poterat, ſed de induſtria diuturna receptum conſuetudine ſcriptorum Cl. Claudiani ordinem in his notis mutavi. Prudenter etenim mihi facturus videbar, ea ſi ſerie notas digererem, qua libros, quibus adjiciuntur, a poëta compoſitos iudicabam: ſecutus, cum quidem ipſius auctoritatem, tum etiam illorum temporum hiſtoriam; quibus ea contigerunt, quae egregii vatis carminibus lautiſſime commemorantur. Primo loco Panegyrim de Olybrii & Probini Conſulatu, ſcriptam ab urbe condita M. C. XLVI. anno, collocavi: quo quia graviſſimi quique ſcriptores militari tumultu Rufinum, cui Arcadii tutelam moriens Theodoſius reliquerat, occiſum teſtantur; duos illos inſignes in eundem libros ſubiunxi. Tum Panegyres totidem, tertii nempe & quarti Conſulatus Honorii A. ſcriptae annis M. C. XLVII. & M. C. XLIX. ſuccedunt. Sequuntur carmina, quibus auguſtarum ſollemnia nuptiarum & bellum Gildonicum celebrantur. Jccirco nimirum, quia Honorius A. quartum Coſ. Mariam, quam illi pariter ex Stiliconis domo pactus erat, in matrimonium duxit: & paucis poſt diebus Gildonem, totius Africae tyrannidem occupantem, Maſcezil parva manu, victum trucidavit. id ut credam, Claudii ipſius teſtimonio inducor; qui inquit:

Coniugii necdum feſtivos gaudia cantus
Sopierant, cecinit fuſo Gildone triumphus,
Et calidis thalami ſucceſſit laurea ſertis:
Sumeret ut pariter princeps nomenque mariti,
Victoriſque decus.

Praeſertim cum ſequentis anni M. CL. Coſſ. fuerint Fl. Manlius Theodorus & Fl. Eutropius; quem noſter indicat, caeſo Gildone, conſulatu, propter magnorum & atrocium facinorum crimina, dejectum, ait:

—— *Libyae poſt praelia, crimen*
Concidit Eoum: rurſuſque Oriente ſubacto,
Conſule defenſae ſurgunt Stilichone ſecures.

Unde praeterea docemur libris in Eutropium adnecti (nam Manlii Theodori Panegyris quin libros illos antecedat non dubito) Panegyres eas debere, quae primum conſulatum Fl. Stilichonis, anni M. CLI. laudant. At M. CLIV. Romani nobilem illam, de Gothorum rege Alarico, victoriam, multis barbarorum millibus propter Pollentiam auxiliarii militis Alani potiſſimum virtute interfectis, obtinuerunt. Haud dubie enim haec ſextum Honorii Imp. conſulatum proxime praeceſſit. Sane Claudianus hoc innuit, in illiuſmet conſulatus Panegyri:

Sed mihi jampridem captum Parnaſſia Maurum
Pieriis egit fidibus chelys: arma Getarum
Nuper apud ſocerum plectro celebrata recenti:
Adventus nunc ſacra tui lubet edere Muſis,
Grataque patratis exordia ſumere bellis.

anno igitur M. CLV. quo ſexto conſulatu Honorius ornatus fuit, earum etiam trabearum panegyrim poëta conſcripſit: eaque jure optimo illi praemittitur, quae Stilichone II conſule eſt decantata, quoniam hanc anno M. CLVI. recitavit. De ſecundo vero conſulatu hac tractari, non primo, quemadmodum aliis duabus, ex ejus praefatione patet, & ibi admonui. Poſtremo ferme loco libros de raptu Proſerpinae ſtatui, quod noviſſime ſcripti, ut ex praefatione illis praefixa facile colligitur, aut potius ſcribi coepti, videantur. Reliqua neque quo tempore fecerit, neque quomodo ordinarit, equidem adhuc ſatis intelligo: imo nec alium quemquam intelligere arbitror, ideo non initio poſui, ſed in calcem rejeci. Porro quod ad me; talem in caſtigando diligentiam adhibui, qualem juris ſtudia, in quae incumbo toto animo, permiſerunt: ut ſubſecivis nonnumquam horis (quas enim aliis alii ſtudiis tribuunt; ego bonis litteris, ex quibus maximam, &, ut puto, non inhoneſtam capio voluptatem, dare ſoleo) ſeu quod verius, horarum exiguis partibus, manu ſcriptorum, & veterum impreſſorum, recentiorum quoque codicum collatione, nonnulla flagitia, quorum denſis tenebris clari carminis ſplendidum lumen offundebatur, aut plane tollerem, aut ſaltem indicarem: notis breviſſimis (nam longiores nec per temporis anguſtiam licebat, nec ſi licuiſſet, volebam) concinnatis; quae & varietatem lectionum, & quarundam emendationum rationes, obſervationes etiam quaſdam complectuntur: adhibito modo, ut multorum levium errorum nullam men-

mentionem facerem; inanis operae atque exilis animi cenſens, ex rebus tam minutis vel gloriam captare, vel iis, me ſcribendo, te legendo, fatigare. Eadem eſt ratio cur non omnes vulgatos codices, ſed Lugduni tantum, a Beringis anno CIƆƆ. LI. excuſum, emendarim: cum minus vitiatus foret, illius itaque ſemper notis lectionem praepoſui. Haec, ne te conſilii mei ratio lateret, praemittenda duxi. Vale; & ſi quando, ut fit, in ſaxum impegero, tu id non novum, non turpe, ſed vulgatum, ſed humanum exiſtima.

Lovanii A. D. xiv. Kal. Decemb. M. IƆ. LXX.

INCLYTO

INCLYTO
AC DIVINAE ORIGINIS
PRINCIPI
GALLIARUM DELPHINO
ST. CLAVERIUS
S. D.

UBi primum, alme Princeps, dulce illud nativitatis tuae ſerenum mundo ſe exſeruit, ipſa coeli poſitura modulato, ſi unquam alias, concentu affici viſa eſt: nam & Gallias favorabilis quaedam invaſit trepidatio, & rerum facies paullo ante nubila candore lacteo fuit laetabilis, ut nec meliore nota ſplendeat galaxias, ſpirent eteſiae, pariant alcedones. Nimirum cum ſacrato pignore, cum regulo Martigena, cum ſtellula noſtri orientis natalis provinciarum ac populi felicitas enituit. Quare cum etiam nunc in vultu cuiuſque vigeat publicae hilaritatis decus, ac erudita multorum devotio foris promineat, ego ille tenuis muſarum vernula meas lituras à ſitu umbratili propere quidem eduxi, at in mundum redactas tantiſper fovi, dum gratia novitatis aliqua aut veris odor eis accederet. quippe nihil tibi, Phoſphore luciḋiſſime, in tam viridis aevi limine poſito niſi viola recenti nexile, aut puniceo cultu germinans, aut liliis albicantibus redimitum dicari fas eſſe duxi. At enim quis digne veneretur ac ſuſpiciat generis humani delicias? Id mihi quidem temere non adſumſi: verum experiri juvat, an tibi aut longae arundini intento, aut forte jam ad Parentis invicti galeam pennaſque pulchrae alitis adludenti munus hoc papyrium volupe ſit. Sed

nullus

nullus heic dubitationi locus, nulla ſiniſtre ominandi ratio. haec enim Illuſtris animula, hic floſculus regali nomine inſcriptus ac roſeo Franciſci Primi jam coelitis ſidere adflatus, etiam ab heroide Matre bonarum artium duxit imbibitque temperiem. Etenim gens Medicea toto orbe memorabilis nigellas Cadmi filias ſemper amplexa eſt, ſemper in oſculis habuit, ac Lauru nativa Angeli *ſui voce toties* celebrata in primis effloruit: nec quievit prius quam *nobile* erigeret Sacrarium, ubi Civilis prudentiae ac linguae utriuſque miracula, ceu margaritarum lineae, ad invidiam ſui paene exſurgerent. Haec laus nimirum antiquis Etruriae regibus fuit propria, e queis longe ſe oſtentat arduus Maecenas dominae gentium & quaſi imperii ſequeſter, numen poetici ordinis: quem ſane tibi maternae originis auctorem primum cognatae virtutis adſerit imitatio. Quae cum ita ſint, non adeo ab ratione, credo, Claudianum poëtam aulae ac viris principibus unice idoneum videor tibi ſacraturus. Nam etſi a Nilo eſt, Arni tamen fluenta pridem ſibi accolam vindicavere. Enim poſteaquam Fl. Stilicho gravi Getarum obſidione Florentiam liberaſſet, magis eſt ut hic poëta militaris cum ſuo duce urbem amicam ovans intraverit, ob meritum doctrinae jura civitatis adepturus cujus rei contemplatione *fortean tibi* fuat jucundior. Et vero quia ſub tuae lucis exordia ei quadam tenus contigit renaſci, obnixe orat ut ſibi, Nobilis Hyacinthe, nutu aliquo blandulo, vel micantibus digitulis, vel exili ſaltim oculorum conniventia adeſſe velis. Ei profecto ante ſaecula duodecim Honorius Imperator adhuc inveſtis honorem ſtatuae conceſſit: verum haec praerogativa tanti ipſi non eſt, opinor, ut ſpe majoris gloriae a te proventurae excidat. Hunc igitur, Delphine amabilis, tanquam alterum Ariona excipe, ejuſque lyra tremulum quiddam & mirabile *ſonanti* aurium pervia ſinas demulceri. Agnoſces in eo, progreſſu *temporis*, & clangorem tubae & bellica incentiva. advertes *multa pietatis*, plurima honeſti ac fortitudinis indicia: quae

ſuerint vel ipſi divo Ludovico Aegypti domitori olim placitura, invenies denique hiſtoriae hujus ſaeculi haud obſcura lineamenta, quibus nos fere ubivis aut lumen faeneramus, aut limbum adſuimus. Quid plura? ecce tibi Theodoſius Magnus praecepta edit paci & armis utilia, ut jam non opus ſit alia Inſtitutio principis: Neque vero ſum veritus ne cui novum & inſolens hoc meum dedicandi votum adpareat: ſi enim tanti Imp. filio vix anniculo rite conſularis dignitas oblata eſt, quid impedit quo minus in hanc tuam aetatem cadat libelli unius nuncupatio? quin imo, ut tanti momenti exemplum fauſti ominis & victoriae Iſtrianae cauſam prae ſe tulit, ſic & tui Auguſti Genitoris adorea ope infantilis auſpicii pulcre geminabit: ac, ſi fas, huic vati amoeniſſimo ad perpetuum decus, veraeque laudis incrementa ſufficiet. Faxit Deus, ut Regni deſtina iure audias, longumque ſis regum Europae maximo ſuperſtes, & ille tibi, id enim terris ac bonis omnibus expedit. Biturigis, tertio Id. Junii. Anno ſalutis Milleſimo ſexcenteſimo ſecundo.

ST.

ST. CLAVERII PRAEFATIO IN SUAS AD CLAUDIANUM ANNOTATIONES.

MAGNAM ut vides ſuſcepi, Lector benevole, provinciam, qui auctorem ſatis hactenus reconditum, ſed eximie utilem laceſſere non ſim veritus: tanti vero momenti, ut prae ipſo laboret ubivis annalium ſaeculi fides, & qui non injuria hinc maximus, altus & animoſus audiat: hoc unum ſcilicet reſtabat ut ad hunc Lydium lapidem ſe mea probatum iret induſtria: tenuis quidem illa, ſed nativa & veri ſtudio amicabilis, nihil equidem mihi perplexe haerenti, in tantum fuit ſolatio ut mens nullius invidiae, aut malae contrectationis conſcia. non enim id egi, ut tenebras cuiquam offundere; vel byſſino cultu, ac ſpecie recenti tot retro commentatores anteiiſſe videar, quinimo de ipſis honorifice loqui, ne dicam ſentire, nobis uſitati moris eſt, ac velim, ita me Deus amet, eorum ſcripta quaſi rediviva oculis omnium obverſari. enim veneror, & colo ipſorum nomen, iiſque me ſocium licet exilis meriti addere ſtat ſententia. Nam quis Jo. Camertem digne laudaverit, e cujus epomide, quod rarum ſimul ac praeclarum eſt, hic poëta quantus quantus mira luce & candore quantumvis ſenili conſpicuus ſe mihi, vel in tranſitu, exeruit! Hunc, ut B. Celſanum omittam, parvo quidem intervallo ſecutus Ja. Parrhaſius plurima, licet confuſa, exquiſitis tamen floribus vernantia de ſuo contulit. Noſtra autem memoria M. Ant. Delrius, vir pietate dicam, an litteris ac geſtis honoribus inſignis, Notas ſatis pulcherrimas dedit; neque Th. Pulmanni manuſcripta ei, credo, fuere ignara. Quare non plane ab ratione dixeris mihi, aut multum ſpicilegii, aut parum diffidentiae ſuperare. quod utrumque non profiteor modo, ſed & ſimplici geſtu prae *me fero.* ut quid enim actum agerem, aut facerem fucum novem ſororibus? Cum praeſertim apud Jacobum Cujacium virum omnimodis Illuſtrem agenti duo Claudiani exemplaria, antiqua manu exarata, ſe obtulerint, unde poëta, quem in oſculis habebat, convaluerit jam pla-

** 2 ne,

ne, aut certe multo minus aeger ſit praeſtitus. tum vero adeo gratia valebam ut diceret, ſuos poëtas mihi vel poſſeſſione, vel uſu brevi datum iri. Sed non ego illi nimium credulus, quippe noveram ipſum me, etiam id aetatis. Ut ut ſit, ejus benignitate, vel opera, contextum noſtri auctoris in mundum redegimus. uſi inſuper codice Gryphiano, in cujus ora varias lectiones aliunde expreſſerat: at triduo poſt repetiit, aliquando enim de ſuis vigiliis erat anxius, ad uſque umbram ſuſpicionis. quod minime mirum: nam & in his amoribus magnum ſaepe a rivali aliquo periculum. Itaque ante luſtrum, aut plus eo, ut reſcivi eundem librum eſſe in muſeo v. c. H. Picaultii ſplendide eruditi, & faventiae pleni, ad eum volavi curriculo, voti mei, ut reapſe patuit, compos futurus. Exinde profecto pleraque olim feſtinando praeterita, non ſine voluptate, collegi. Quapropter ipſi vel a me, vel ab omnibus ſtudioſis ingens habenda gratia. Quid plura? P. Gnoſii Judicis optimi, nec parvi inter litteratos nominis Schedia, ut placitum, inſpexi: e quibus auctarium ſatis amplum repraeſentare potui, ni temperies & delectus ſuo jure obſtitiſſent, ut ſupra attigimus. neque his curis contenti, omnes etiam editiones fere delibavimus, nec ulla freti conjectura. Scias vero hoc auctore nullum a multis annis opportunius humano generi, ſi fas, illuxiſſe, nihil enim haec decem luſtra ſenſere in Galliis, cujus clara effigies in eo, tanquam in ſpeculo, non appareat: quod ſane habet miraculi ſpeciem, ut liquido conſtat ex noſtra opella ſatis alioqui laborioſa & propter hiſtoriam, notabilis: a cujus vel minimis indiciis, ut ſunt haec tempora, mihi temperavi, eaque legentium acumini conſulto reliquimus. De caetero novam, ut ita loquar, in verbis praecipue orthographiam, quod textum, non adeo ſolicite obſervavi. quamvis Ang. Politiano, ac Pomponio Laeto quondam fuerit, nunc vero politiſſimo cuique familiaris. neque tamen indigne tulerim, ſi is qui prae eſt huic editioni librum excuſum quem contuli ad normam vet. Inſcriptionum redigat. Poteram denique loca infinita, quae in promtu habeo, ex orationibus Panegyricis, & Sidonio imitatore meis ſcriptis inſerere, & alia multa cum Graeca, tum Juridica adponere: verum oſtentationis metu, & captu voluminis deſtiti, aut ſane diſtuli, ne taedio potius quam melli forem doctioribus, atque utinam tibi pro gigante luteo, vivum Lagona exhibeam. Etſi enim bonus liber, ait ille, eo melior, quo major, tamen ſaepius contingit ut magnus codex ſit magnus caudex. vide igitur ne tibi ſatis mali eſſe videatur. Vive & vale.

EJUS-

EJUSDEM ST. CLAVERII

DE POËTAE NATALIBUS

ET SCRIPTIS QUAEDAM SINGULARIA.

EGo vero Claudianum non Hiſpanum, quia laudaverit Hiſpaniam; non Gallum, quod in veteri codice talis perhibeatur; non Etruſcum, licet ad Florentinum ſcribat: ſed Aegyptium, ſed Alexandrinum, ſed Niloten tibi, vel ipſo teſte, adſevero: unde Suidas: Κλαυδιανὸς Ἀλεξανδρεὺς ἐπόποιος, ἐπὶ τῶν χρόνων Ἀρκαδίου καὶ Ὀνωρίου. Natales ei haud obſuri, nam ut ſatis apte ex Eunapio mihi colligere videor, Pater ejus Illuſtrium virorum Maximi & Nymphidiani frater fuit; quorum alter Epiſtolarum graecarum Magiſter extitit ſub Juliano Imperatore: denique Claudianus Senior, natione Smyrnaeus, & qui ne Athenas quidem viderat, adeo mentis acumine valuit, ut ſua unius induſtria locum inſignem inter profeſſores Alexandriae meruerit: neque abnuerim hunc noſtrum fano Serapidis everſo recta novam Romam; dein veterem tetendiſſe ſub id tempus, quo Theodoſius Eugenium debellaturus Alpes ſuperavit. Quando a Graecis ad Latina devenerit; quî uxorem duxerit; cujus ſortis ac fidei tandem fuerit, ſcripta ejus ſatis declarant. Sed fruſtra ſunt qui alio opere, quam Raptu nomen poëtae negent adipiſci; dictione Suidae male accepta. nam & a Cicerone ſummus Epicus poëta dicitur Ennius: neque Varius alio nomine dignus viſus eſt, qui pugnam Actiacam diceret; cui ſe impares poëtae reliqui fatebantur: fuit autem cenſor Virgilii, neque artificem niſi artifex potuit corrigere. Panegyres ſane nihil aliud ſunt, quam Ἐποποιία δι' Ἡρωικοῦ μέτρου Ἱστορία. In cujus ſcriptionis praerogativa totus eſt Papinius; nec tanti aeſtimat ſuam Thebaïda. Scitum eſt vero quid Naſo de Caeſaris laudibus & alii ſentiant. At Claudianus hanc viam calcare nil veritus eſt; cujus clara fuga ante alios & primus in aequore pulvis. Statium haud obſcure imitatur, & plures, ut ſuo loco videris: atque haec paucula e multis effari libuit.

GENEROSISSIMO,

NEC MINUS ERUDITO JUVENI,

D. ARTHUSIO DESPINAY SANLUCIO.

THOMAS DEMPSTERUS.

VETUS pictorum conſuetudo ſummis operibus parerga adnectere. Sic ego, ituro in lucem Claudiano, ſummo & nulli ſecundo poëtae, aliquid levioris operae, certe feſtinanter, adjungere volui. Quantumcumque illud eſt, juvenis generoſiſſime, tibi offero. L. M. Eſt is dignus, qui te in amoenos hiſtoriae minime obviae campos, diverſitate rerum admirandos, revocet, & mira jucunditate oblectet: cui non minus honoris eruditi quique jam deferunt, quam olim intercedentibus AA. Arcadio, & Honorio Senatus cum eulogio decrevit. Debitum hoc tibi, non ignoras, tum tuo nomine, qui in ſtadio humanioris literaturae, non ita pridem ad miraculum uſque decertaſti, tum felici memoria invictiſſimi parentis tui, qui Caſtrorum praefectus, apud Aremoricos Morinoſque prorex, ut illuſtri dignitate ſplendidam operam bellicis rebus, principique ſtrenuam navavit, ita ſcientias, & praeſertim poëtas, tam amavit, quam excoluit, quod ingenii monimenta in utroque ſcribendi genere ad poſteros deferunt, ut doctrina hereditario quodam jure, non tantum nobilitas, tranſmiſſa videatur. Sume ergo quo dicatur animo, hoc anathema devoti tibi tuaeque familiae, animi, quod ſub tuo lateat praeſidio:

—— veluti Parnaſſia laurus
Parva, ſub ingenti matris ſe protegit umbra.

Vale, & felici ingenio, nec minori fruge, incepta ſtudia, ad nobiliſſimae familiae ornamentum, quod facis, promove.

NICO-

NICOLAI HEINSII
DEDICATIO.
MAXIMAE ET AUGUSTAE
PRINCIPI
CHRISTINAE,
SUECORUM, GOTHORUM, VANDALORUM, &c.
REGINAE.

REGINA, *diae laudis inclytum exemplum,*
Tutela Pindi, Lex ſacrata Regnantum,
Os aureum, Os Hymettio ſavo plenum,
Scientiarum Vita, Termine ô pulchri;
En limen ardet obſidere Phoebeum,
Semperque apertos Delio choro poſtes,
Audax Poëta, non Quiritium e turba
Cantor profanus, faexve Romulae plebis;
Sed cui moventi plectra Honorius ſacram
Indulſit aurem, cui Senatus applauſit
Rerum ille victor, rector ille terrarum,
Stilichoque magnum lumen orbis Arctoi.
Ad Te citatos, ecce, promovet greſſus,
Aulaeque reddi, quam reliquerat, geſtit;
Longi laboris non inutili cura
Tandem expolitus, plurimiſque jam liber,

Quis

Quîs inquinatus ante ſqualuit, naevis:
Muſarum ocellus, ſummus artifex fandi,
Salubribuſque plenus ora praeceptis:
Quo Nili alumna nil venuſtius jactat
Lagea tellus, civitaſque Alexandri.
Sive arma verbis atque adoreas magni
Herois aequat, inque laude virtutis
Pulchrae occupatus tollit indolem Auguſti
Infantis altam, callideque ſic format
Fingitque, qualem par ſit eſſe, laudando:
Sive occupatos a ſpadonibus faſces
Servis tuetur: ſeu vocantur ad partes
Rufinus atrox, menſque dira Gildonis.
Plectri ſonorus, quemque ſaeculo dignum
Cenſere poſſis barbaro minus naſci;
Primis ſecundum nempe vix poëtarum,
Si floruiſſet re vigente Romana.
At Tu ſerena fronte, fronte privata,
Imperviaque mente regio faſtu
(Qua ſupplices dignaris ac adorantes,
Meque inter illos) munus excipe oblatum,
Auguſta Princeps. ſis benigna, ſis praeſens,
Parvumque, magno largiare quod Vati,
Superfluumque de negotiis tantis
Sepone tempus, quîs teneris adſtricta.
Seu mole non laſſanda dextra vel totâ
Sceptri prementis oſculis fatigatur,
Omniſque fervet aula perpeti plauſu
Foetas triumphis gratulantium pugnas:
Regno capacem ſive ſpiritum advertis,
Aequaque libras lance publicum pondus,
Aut lex ferenda eſt, Teque vindicem agnoſcit

Salvo

Salvo imperantis jure tuta libertas.
Nunc mentis ille ſanctus igneae fervor
Spectante coelum diſtinetur in cura:
Nunc Pax Dearum prima gentibus laetum
Te promovente pollicetur adventum.
Nunc tot gerendis una ſufficis rebus.
Jamque auſpicalem Vandalo togam armato
Admittis humeris, & tropaea praeſcribis;
Hoſtemque adacto frangis ingenî telo
Facundiaeque, mox per arma frangendum.
Ithaci diſerta ſic propago Laërtae,
Suadere dexter, conſilî que felicis
Auctor probatus, ſic triſaeculi Neſtor
Xanthi fluentis Ilioque fatalem
Movere linguam, patriaeque nutanti
Haud defuere uterque in arduis rebus.
Submiſit ultro victor arma Pelides,
Teucrique frater, atque Oileos proles.
Regum ipſe rector ceſſit Atreo cretus.
Nec ſic celêbrant bella geſta Tydiden,
Dextraque non inerte ſaucius Mavors,
Quam pacis artes: inde plurimi facto
Magnoque Tydeus creditus minor gnato eſt.
Haec laus virorum ſumma, parva pars veſtrae,
Regina, laudis. ſexus hac tuus jactet
Neu ſe palaeſtra. quippe feminae gyro
Tot ſaeculorum ſi volubili illuſtres,
Heroidum ſi lecta turba priſcarum
Remeent ab umbris, Taenaroque prorumpant,
Quam magna adaequet Fama dotibus tantis,
Nullam exhibebit. hoc tibi triumphatae
Gentes fatentur, perduellis agnoſcit,

Admittit hoſtis. Quid gravantur hanc laudem
Aures modeſtae? quid ſilentium imponis
Non audienti? cur, quod omnium vox eſt,
Cur, quod renatus Sol, quod occidens prodit,
Uni tacendum? juris hic tui non ſum,
Regina; teſtor: ut renuntiem Famae,
Aegre obtinebis. deprecamur hoc primum.
Sin obſequendum eſt, obſequemur inviti.
At non ſilebunt ſaxa: ſaxa, quod reſtat,
Pro me loquentur, conſcientia abſolvet;
Regalibus quae ſola non patet juſſis.
Haec ſalva nobis. ſceptra nulla, jus nullum,
Ut veritati deſit illa, praeſtabunt.

SACRAE REGIAE MAJESTATI TUAE

Omni cultu obſequioque devotiſſimus

NICOLAUS HEINSIUS.

NICO-

NICOLAI HEINSII

PRAEFATIO.

CLaudianum publico daturus dubitaſſe aliquamdiu fateor, utrumne contextum poëtae nudum ex emendatione noſtra publico permitterem, an annotata, editioni, quam molibar, addenda eſſent, quod ſatis operae ſuperque navatum a me arbitrabar, qui auctorem ipſum ſubnixus fide atque auctoritate veterum librorum, quanta quidem fieri poſſet cura, caſtigatum exhiberem. Sed vicit demum importuna quorumdam ſuperſtitio, qui aut nihil omnino in antiquis ſcriptoribus mutari ſinunt, aut, ſi quid mutetur, ejus rationem operoſis animadverſionibus curatius eſſe reddendam contendunt, quas tamen ipſi plerumque nec intelligant, nec legant. His quoque dum ſatisfactum cupio, atque ea in cogitatione totus ſum, ecce praeter expectationem ultimus Septentrio mihi adeundus. Quo quidem itinere curae iſtae penitus interruptae videbantur, niſi hortati mox eſſent ii, ut in propoſito pergerem, quorum ſumma apud me erat auctoritas. Notas igitur quanta poteram feſtinatione confeci, non ad oſtentationem ſcriptas, qui nihil eruditionis in me agnoſcam, ſed vocatis tantummodo ad partes iis ſcriptoribus, aut eorum pleriſque (nam ne omnes poſſem, librorum inopia factum) qui aut aevum Claudiani proxime accederent, aut quos familiares atque in deliciis illi praecipue fuiſſe ex ipſa imitatione liquido appareret. Hiſce enim ſubſidiis inſtructus fore confidebam, ut obſervationes magna ex parte meas auribus non nimium ſeveris approbarem, qui ſcriptorum codicum potiſſimam ubique rationem habuiſſem, conjecturis rarius indulgerem. Accedebat huc aliud incommodum, quod moram notis elimandis nullam operae permitterent typographicae, quae in ipſo Claudiano typis deſcribendo jam occupabantur. Summa itaque cum celeritate animadverſionibus deſcriptis atque in Bataviam miſſis, neſcio quo caſu factum eſt, ut alio interea animum applicarent typographi, Claudiano noſtro in menſes ſex ſeptemve valere juſſo, cum per abſentiam meam fieret, ne operas ceſſantes urgere atque incitare pro virili poſſem. Moram equidem hanc moleſtiſſimam mihi accidiſſe diffiteri non poſſum, cum alias ob cauſſas, tum hoc praeſertim nomine, quod interea temporis ingens in eundem ſcriptorem commentarius viri celeberrimi Gaſperis Barthii in lucem prolatus ſit, a quo non praeventum me fuiſſe mallem. Sancte tamen hic teſtor, ac typographorum conſcientiam appello, Notas meas neque inſpectas mihi ab eo tempore, quo Barthianum opus pro-

diit,

diit, neque iis quicquam poſt additum demtumve; Barthii quoque Commentarium non niſi in tranſcurſu a me viſum hactenus fuiſſe. quod publice hic profitendum exiſtimavi, ne rei ignarus eſſes, Lector, neve, ſi in obſervationibus correctionibuſve nonnullis cum illo concurram, (quod accidiſſe potuit facillime, cum hic noſter codices ſcriptos ſatis multos inſpexerit, quibus ſubſidiis priores ejus curae, mihi non ſemel perlectae, deſtituebantur) Barthiana a me ſcrinia compilata fuiſſe homines maligni argutentur. Quanquam confido, infinita propemodum a me reſtituta eſſe, quae illius diligentiam effugerint, cum & plures quam ille & meliores membranas evolverim: quarum indicem hic exhibendum tibi duxi, Lector, ut ſcias, nec praeſidia defuiſſe mihi nec curam in Claudiano emendando, ſi ingenium atque eruditio, quae requirebantur ad rem tam arduam cum laude praeſtandam, defuerunt. Primum exemplaria duo ex Leidenſis Academiae depromta bibliotheca conſului diligenter, quorum prius inter optima cenſendum. Duo ſuppeditavit Oxonienſis Bodleiana. Unum vir humaniſſimus Patricius Junius, quod Gulielmi Cambdeni olim fuerat. Duos ſubminiſtravit codices typographorum decus Balthaſar Moretus, quorum altero ſane perquam inſigni ac probo, C litera in Plantiniana editione deſignato, Theodorus Pulmannus uſus fuerat, ſed adeo oſcitanter, ut praeſtantiores plerumque ſcripturae variantis diſcrepantias annotare neglexerit. Unum Patres Societatis Jeſu Lovanienſes. unum item Buſlidianum in eadem urbe Collegium, quo tamen ob temporis anguſtias minus exacte licuit uti, paucis tantummodo in locis perpenſo. & ſane erat notae haud quaquam vetuſtae. Tres bibliothecae ſuae apud Pariſios communicavit mecum Ampliſſimus Senator Alexander Petavius. Tres Puteani fratres, commendatiſſima famae nomina: quorum primum ex Regia, ſecundum ex Thuana, tertium ex propria bibliotheca depromſerant. Mazariniani libri copiam fecit clariſſimus Gabriel Naudaeus. praeter haec exemplar, quod in ſcriniis ſuis poſſidebat, utendum obtulit, illuſtriſſimus vir, ac tanto faſtigio digniſſimus Carolus Monſchallus Toloſanae ſedis Archiepiſcopus. Quinque codices Medicea Florentiae ſuggeſſit bibliotheca, unum in eadem civitate Monaſterium S. Marci. Tres Ambroſiana Mediolani, procurante Franciſco Bernardino Ferrario, optimo doctiſſimoque ſene; unum S. Salvatoris Bononiae. Patavii duobus uſus ſum exemplaribus, quorum alterum cathedralis Eccleſiae erat, alterum, quod Celtis Protacii & Antonii poſtea Quaerengi fuiſſe ferebatur, eximius atque amiciſſimus Johannes Rhodius obtulit. Caeterum in tanta ſcriptorum codicum copia, (viginti enim & octo fere ad manum fuerunt,

runt, ut vides) pauci omnino reperti, qui Claudiani omnia exhiberent, nulli magno opere a vetuſtate commendandi, quive quingentorum annorum aetatem aut excederent aut aequarent. Editiones vulgatas diligenter etiam excuſſi. Florentiae in Medicea principem Vicetinam anni M. CCCC. LXXXII. videre contigit, cujus ad marginem vir doctus neſcio quis diverſas lectiones ex optimo veterrimoque codice, quem Lucenſem ipſe nuncupabat, adnotarat, poëmatiaque ac epigrammata, quae in illa editione deſiderantur, manu ſua deſcripta addiderat. A Puteanis fratribus Parmenſem accepi, cum ſcriptis itidem libris a viro erudito commiſſam. Aldinam poſteriorem a Patribus Societatis Jeſu Antverpianis, quam Lilius Gregorius Gyraldus ad vetuſtiſſimum, cujus in vita Claudiani ipſe meminit, exemplar manu propria caſtigarat, quodque praecipuo mihi uſui fuit. adſcriptae erant etiam margini ejuſdem codicis ex praeſtantiſſimo Vaticanae Bibliothecae libro diverſae lectiones manu Johannis Livineii. Sed Gyraldi annotata ex veterrimis membranis depromta, quas ille in vita Claudiani fuiſſe Franciſci Petrarchae opinatur, adeo in pleriſque cum Lucenſibus excerptis Mediceae bibliothecae conſentiunt, ut ex uno eodemque codice collecta eſſe & haec & illa omnino credam. Rhemenſis libri vir ſummus Dionyſius Petavius, Vaticani alterius politiſſimus Albertus Rubenius, Pricaeani Iſaacus Voſſius noſter, alterius incerti Gevartius ac Gronovius excerpta communicarunt. Baſileenſem Iſingrini editionem ex antiquiſſimo libro caſtigatam ſaepe adhibui, cujus fidem immerito ſuſpectam olim habebat Barthius. Aldinam quoque priorem, Claverianam, ac Lugdunenſes non unas. Raphelengianam omnium quotquot vidi optimam, quam Joſephum Scaligerum, hominem noſtri hujus ſaeculi praecipuum doctrina ac celebritate, nominis, recognoviſſe volunt, exprimendam curavi, ſublatis tantum hic illic conjecturis viri maximi nonnullis, quas in contextum temere admiſerat typographus. Atque haec de Claudiani editione, quam emendatiorem aliquando ac majori cum cura adornabimus, ſi intelligemus, labores hoſce qualeſcumque tibi non diſplicuiſſe.

Haec praefatus cum eſſem ante annos hoſce plus minus quatuordenos, Lector, evenit oportune omnino poſtea, ut ſecundam ad Italos peregrinationem molirer. Qua occaſione Vaticanos Claudiani codices excutiendos mihi propoſui, quod hactenus factum non erat, dum Livineii diligentiae nimium a me defertur, cujus ſchedis ex optimo illius bibliothecae codice excerptis Antverpiae nobis uti, quod monebam ſuo loco, jam contigiſſet. Sed evoluto eodem codice, ante annos ſexcentos, quantum apparebat, exarato, omniumque, quotquot ad manum

fuere nobis, praeſtantiſſimo ac veterrimo, ſi Lucenſis ille Gyraldinus excipitur, cujus nihil praeter excerpta, atque illa ſatis oſcitanter deſcripta, vidimus, quamquam volumen ipſum, cum Lucae eſſemus, ut multa cum ſedulitate, ſic irrito ſucceſſu ſit inveſtigatum & mihi & Langermanno noſtro, quod in eo exſtitiſſe nonnulla compertum haberem, multo uſui futura, quae ab aliis membranis mutuari haud poſſis, quale carmen iſtud in Aetnam, quod in Catalectis poëtarum veterum adſcribitur Cornelio Severo, & cujus partem potiſſimam, vulgatis exemplaribus longe caſtigatiorem, illic ſibi oblatam, tam Gyraldus ipſe, quam ſchedae Mediceae fidem faciunt indubitatam, atque omni exceptione majorem. Evoluto, inquam, vetuſtatis praecipuae Vaticano codice, mox deprehendi, longe plurima, nec contemnenda ea, illic exſtare, quae Livineii diligentiam fugiſſent. Sed codex foedum hic illic in modum lacer ſuſpicionem nobis relinquit, lecta in eo aliquando plura Claudiani, quam quae nunc publice circumferantur. Ipſe praeter haec ordo poëmatum turbatus. Initio quippe voluminis Feſcennina & libri in Rufinum prioris carmina uſque ad verſum CCXVI. manu recenti exhibentur adſcripta. Tertius etiam & quartus Honorii Auguſti Conſulatus, & Raptus Proſerpinae, & de bello Getico panegyricus. cujus ſolam inſcriptionem manus vetuſta prodebat hoc modo, INCIPIT DE BELLO POLLENTINO, quam genuinam & ab ipſo Claudiano profectam eſſe non dubitamus. *belli* enim vocabulum pro *pugna* etiam optimae Latinitatis auctoribus non eſt inſolens aut novum. Nam Pollentino praelio revera datum eſt id poëma. Poſt libros in Eutropium ſequebatur haec inſcriptio, INCIPIT EPITHALAMIUM LAURENTII. quod ex verſibus XXCVII conſtabat, ſatis frigidis ac jejunis, quoſque nihil facere ad poëticum Glaudiani nitorem vel puer facile agnoſceret. Hinc epigramma in Sphaeram Archimedis, quod etiamnum inter noſtri illius ſcripta cenſetur. Poſtea epigrammata DE LIBERALIBUS, LAUS MARTIS, DE JUNONALIBUS, Epithalamio Laurentii vix meliora. quae Claverius etiam in ſuis exemplaribus invenerat. Ne quod tamen antiquitatis monumentum intercidat noſtra incuria, en laudem Martis. Nam de Junonalibus carmen trium verſuum, & quidem mutilorum erat.

Mars pater armorum, fortiſſime belligerator,
Eſto volens, mitis, facilis Deus, eſto benignus.
Sic tibi poſt pugnas & paſtos ſanguine campos
Amplexus tribuat vincli ſecura Cythere.
Tu criſta galeaque rubes. tu pulcher in aere

Incutis

*Incutis e vultu radiantia lumina * ferro*
Te torax galeaque tegunt: non quo tibi terror
Hoſtilis ſubeat: ſed quod decor exit ab armis.
Tu cum pulſatum clipei concuſſeris orbem,
Inmugit mundus, tellus tremit, aequora cedunt.
Da nobis reditum: patriam repetamus ovantes.
Sic tibi laſcivae celebrentur in Urbe Kalendae.

De Liberalibus auctius aliquanto exſtabat in eodem codice, quam profertur a Claverio, mendoſiſſimum tamen, hoc modo:

Lenaee vitis ſator, Bromie, Semeleiė Bacche
Thyrſitenens, bimater, trieterice, Nyſie, Liber.
Flos Ariadnaee, † coriatice, laete Thyoneu,
Da reditum nobis. ſic totis dulcia rivis
Muſta fluant, ſpumetque cavis vindemia labris.

Legebantur & alia in eodem codice, luce, quod ſciam, necdum donata, de quibus in obſervatis agetur ſuo loco. praeter hunc ſecundus quoque & tertius & quartus ejuſdem bibliothecae ſunt a nobis excuſſi, quorum ſecundus Fulvii Urſini fuerat. quintum praeterea chartaceum adhibui. & horum quidem nullus Claudiani omnia complectebatur. Nam ſextum, in membranis quidem exaratum, ſed recentem admodum, quod cum primo in omnibus conveniret, non viſi nobis ſumus operae pretium facturi, ſi percurreremus totum. Septimum tamen nihilo vetuſtiorem a capite ad calcem percenſuimus, qui pars olim Palatinae bibliothecae fuerat, jam ante a Gaſpere Barthio excuſſus quoque, idque Jani Gruteri beneficio. etſi *ſuum codicem*, non *Palatinum* appellet Barthius plerumque, contra quam fieri debuit. Sub eandem fere tempeſtatem in aeterna urbe Farneſianis etiam membranis uti eſt datum. Nec multo poſt cum Florentiam adveniſſem, ſuum exemplar ſatis antiquum vir celeberrimus Johannes Pricaeus pervolvendum tradidit, quod ab Iſaaco Voſſio inſpectum fuiſſe jam ſupra ſum teſtatus. Tum Bernardus Rottendorphius codicem itidem antiquum, qua eſt comitate, Monaſterio ad me pervenire voluit. Denique Emericus Bigotius noſter, ad ornandum eruditionis nomen unice vir natus, codicem Lutetia miſit inter optimos numerandum, qui ex Antonii Oiſelii, hominis ſaeculo ſupe-

* Leg. *e cultu ferreo.* † *f. curatice.*

periori celebratiſſimi, bibliotheca ad Claudium Joly Eccleſiæ cathedralis apud Pariſios Canonicum, virum cum literatura humaniori probe inſtructum, tum animo ad demerendas atque ornandas artes liberales inſigniter propenſo, ab avo materno haereditatis jure tranſiverat. Habes bis quinorum numerum exemplarium, quae poſt curas priores praeſto mihi fuerunt alteram Claudiani editionem molituro. Quid de Pomponii Laeti excerptis nunc dicam, quorum copiam ac facultatem Vaticana nobis ſcrinia fecere? Vir nimirum ille doctiſſimus editionis Vicetinae codicem non indiligenter commiſerat cum duobus aut tribus exemplaribus manu exaratis. nam ex diſcrepantibus ſcripturis minio nonnullae & atramento deſignabantur, unde manifeſtum fieret, plus unico libro ad partes ab illo hic vocatum fuiſſe. Locis praeter haec difficilioribus uberrimas explicationes atque interpretamenta copioſa ſubjecerat. Sed quae ob temporum anguſtiam ad examen revocari nobis non eſt datum. Suppeditavit inſuper Jacobus Mentelius, Vir, inter ceteras animi eximias dotes, quibus ſpectatur, egregie officioſus, Iſingrinianae editionis exemplum, cujus margini alleverat nonnulla, ſed pauca admodum, & aliunde jampridem nobis deprehenſa, Petrus Pithoeus ex membranis neſcio quibus. Marquardus quoque Gudius, exquiſitae vir eruditionis, eidem Iſingrinianae editioni lectiones varias a collectore incerto adſcriptas communicavit, quod exemplar Jacobi Cujacii olim fuiſſe dicebatur. Sed excerpta haec & ſerius paullo ad me perlata ſunt, cum ſub praelo jam ferveret Claudianus noſter, ut accurate ea excuti vix potuerint, editioni tertiae a nobis proinde ſervanda, & ſupra codices plebeios, ut quod res eſt dicam, nihil ſapere aut oſtentare videbantur: cum de iis plurimum mihi promiſiſſem, probe recordatus, quam exquiſita quamque praeclara horum pleraque eſſent exiſtimanda, quae ex ſchedis Cujacianis Claverius in animadverſiones ſuas contuliſſet. Quod ſi paullo liberalius frequentiuſque id ab illo factum foret, noſtrae diligentiae ſpicilegium minus luculentum profecto reliquiſſet. In primis vero commendandum hic a nobis venit ſtudium ſingulare Viri Clariſſimi Lucae Langermanni, qui inſtitutum noſtrum ſubſidiis minime contemnendis fovit atque pro virili ornavit. Nam praeter excerpta Viennenſis in Auſtria libri, qui in Caeſaris bibliotheca adſervatur, atque Helmaeſtadiani ex Academia Julia codicis, quos ipſe cum vulgatis exemplaribus ſedulo commiſerat, is ipſe praebuit utendum Baſileenſe Iſingrini volumen cum variis membranis a Theodoro Pulmanno, poſt miſſam ab illo in publicum editionem Plantinianam, quam & Moretus & alii complures typographi poſtea expreſſere, collatum. quorum in numero, praeter Pamelia-

lianum, Plantinianum, Gentianum, Leodicenſem & Pulmannianum codices, literis C, J, G, L & P, in ea, quam diximus, editione denotatos, adhibiti, *V, Suſii liber oblongus. A. liber antiquus Jacobi Suſii in folio, quod plicatur in octo, in quo aliquot opuſcula habebantur, in aſſeribus compactus. S liber Suſii columnis diſtinctus, qui de Raptu Proſerpinae libros non habebat. S, liber eadem forma cum ſuperiori ſine columnis, in quo erant de Raptu Proſerpinae libri. M, exemplar Plantini de Raptu Proſerpinae ſcriptum in papyro. P. Pulmanni liber de Raptu Proſerpinae cum commentariis Gaufridi Viteracenſis.* Libuit enim ipſa Pulmanni verba, ipſaſque notas, quibus ſcripturas variantes diſtinxerat, proferre, ut agnoſcas, Lector, quibus auxiliis inſtructus Barthius lucubrationes in Claudianum ſuas tanto opere venditarit. Nam praeterquam quod in ipſo curae poſterioris commentario membranis compluribus, iiſque optimis ſe fretum Claudiano manus admoviſſe teſtatur, ipſi huic Iſingriniano codici, quem a Raphelengiis redemerat, manu ſua adſcripſit, *Edituro Claudianum hic liber incomparabilis theſaurus eſt. Hoc enim exemplar longe poſt editionem toties a Plantinianis repetitam multis MSS^is libris collatum eſt, quorum variae nondum lucem viderunt.* Haec ille atque his ſimilia complura fronti codicis inſcripſerat. At ego tibi perſancte adfirmo, praeter unum Plantinianum codicem, quo Pulmannum negligentiſſime uſum fuiſſe jam indicavi, nihil fere in tota hac farragine apparere, quod curioſos oculos morari ulla ex parte debeat. Quicquid tamen inde frugis corradi potuit, id annotatis noſtris fide optima inſertum videas licet. Obtulit praeterea idem amiciſſimus Langermannus priorem Barthii editionem, quam is ipſe Barthius cum codice Palatino, membraneo quidem illo, ſed recentis notae, commiſerat, quo & ipſe ego Romam tranſlato poſtea ſum uſus, ut ſupra monebam. Has copias Barthii auxiliares aere ſuo Langermannus e Barthianis ſcriniis redemtas mihi quoque voluit adeſſe. Quod ego hominis amici beneficium minime diſſimulandum duxi. Ceterum quod in Obſervatis principem Claudiani editionem Vicetinam credidi, in eo lapſus ſum, cum Veneta paſſim laudetur à Thoma Demſtero commentariis in Corippum Africanum, quae ſub annum M CCCC LXX prodierit, mihi hactenus non viſa. Admovere quidem complures auctori noſtro manum, ſed neſcio quo fato evenit, ut ex multis oppido pauci interpretes luce publica ſint donati. Primus ſub renatas litteras Janus Parrhaſius, vir ſane eruditus & ingenioſus, quique in praecipuis ſaeculi ſui ornamentis venit numerandus, commentario in Raptum Proſerpinae animadverſiones in reliqua noſtri hujus opuſcula eſt pollicitus, ſed mor-

**** te

te praeventus fidem non liberavit. Hunc ſecutus Mariangelus Accurſius, qui Diatriba in Auſonium prolato hoc Claudiani loco ex panegyri in VI Conſulatum Honorii Auguſti, *Adſuit ipſa ſuis ales Victoria templis*, ſubjungit, *Quamquam* talis *non* ales *legitur in codicibus etiam noviſſime recognitis. qui tantum abeſt, ut non etiam nunc verſibus ſint claudi ac deformes, ut eos ex vetuſtis exemplaribus, dum Germaniam Sarmatiaſque nuper peragramus, ſeptingentis fere mendis inter equitandum eluerimus.* Utilem praeter hos Claudiano operam navavit Aldus Manutius geminata editione. Vidi & qui laudarent exemplar a Camerte caſtigatum, quod ut ego fruſtra quaeſivi hactenus, ſic id ipſum quoque de ſe teſtatur Barthius. nam de Iſingrini codice jam ante a nobis copioſe actum eſt. Praeterea commentariorum in hunc ipſum poëtam Pontici Virunii meminit in Bibliotheca Geſnerus. Illuſtraverat Claudianum animadverſionibus luculentis ſuperiori ſaeculo vir doctiſſimus Hieronymus Surita Caeſarauguſtanus, quas ineditas apud Carthuſianos extra civitatem Caeſarauguſtam adſervari Andreas Schottus aſſeverat. Sed & alter Hiſpanus Bartholomaeus Morlanius Regis Sacellanus notas in hunc ipſum poëtam cum indice accurato confeciſſe dicitur a Vincentio Johanne de Laſtanoſa Figarelio in Muſeo veterum Numiſmatum. Quem & ipſum opinor deſignavit Barthius Adverſariorum libro XII, cap. VIII. dum Juriſconſultum quemdam Hiſpanum de Claudiano edendo cogitare adfirmat. nam & Andreas Schottus Obſervationum Humanarum, libro II, cap. LV. *Plura in Claudianum exſpectamus a viro doctiſſimo Bartholomaeo Morlanio Caeſarauguſtano Jureconſulto, amico ſingulari, qui in poëtam illum meditatur non vulgaria.* Juſſerat praeter hos curas a ſe ſecundas expectari Martinus Antonius Delrius, ut & Stephanus Claverius. quod is de ſe teſtatur animadverſionibus in Perſium; tum ingentem commentarium Thomas Dempſterus, uti prodit ipſe paralipomenis ad Roſini Antiquitates, praeter annotata illa quae Flexiae jam pridem minori forma prodierant non magnae rei. Sed nullus horum, quod ſciam, lucubrationes propoſitas publico permiſit. Pollicitus adhaec ante ſaeculum in Galliis Claudius Binetus varia Claudiani epigrammata, quae lucem hactenus non adſpexiſſent, ſe propediem daturum. Ejus, opinor, notae unicum inter Catalecta Petroniana ab illo prolatum, quod Claudiani genuinum eſſe ſanus nemo dixerit. Sed & Stephanus Claverius nonnulla in Codice illo Cujaciano praeſtantiſſimo, inque ſchedis Gnoſianis deprehendiſſe ſe teſtatur, indicem operum Claudiani percenſens, quae ipſe Claudiano non auſus ſit vindicare. Sane Petrus & Jacobus fratres Puteani, qui Binetum aut Bineto coaetaneos

neos noviſſe poterant, non ſemel aſſeverarunt mihi, nequaquam homini fuiſſe iſti tam exactam de priſcis ſcriptoribus judicandi facultatem, ut temere credendum eſſet de Claudiani ſcriptis ſententiam ferenti. At vero in Sirenas carmen & laus Herculis, cum laude & miraculis Chriſti ex Camertis aut Iſingrini membranis profecta videntur, cum nec in noſtris exemplaribus, nec in Claverianis aut aliis vetuſtis libris compareant. Ad Graeca Claudiani poëmatia quod ſpectat, fragmentum Gigantomachiae ex Arſenii Monembaſienſis epiſcopi Apophthegmatis, in cryſtallum epigrammata ex Anthologia Graecorum epigrammatum depromſi, reliqua ex illo Anthologiae codice partem praecipuam inedito, qui in ſcriniis olim Palatinae, nunc Vaticanae bibliothecae aſſervatur, quemque vir eruditus ex amicis meis non unus inſpexit. Inſcriptionem antiquam ab Arcadio & Honorio Impp. Augg. Claudiani meritis in Foro Traiano olim dedicatam, ibidemque ante annos propemodum ducentos erutam, quae imagini ejus aeneae, cujus ipſe meminit in poëmatis, ſubjecta videtur fuiſſe, & alii jam ante nos juris publici fecere, & nos coram in Farneſianis aedibus, ubi etiamnum exhibetur, Romae hiſce oculis uſurpavimus, rudi atque impolito literarum ductu tabula marmorea oblonga nullis admotis diſtinctionibus, nullo ornatu adhibito expreſſam, mutilam adhaec nonnihil: adeo quidem, ut duas aut tres priores litteras verſuum trium priorum liqueret intercidiſſe, nec manifeſtum ſatis eſſet, quid pro VIGENTES, aut quod alii praetulere, INGENTES ARTES, legi oporteret: cum ejus vocabuli litterae priores duae truncato marmori eſſent avulſae, tertiae litterae dimidiatae pars inferior etiamnum ſupereſſet, quae C potius literae quam G veſtigium manifeſte prae ſe ferret. ut perſuaſum habeam DECENTES ARTES exaratum fuiſſe. pro DOCTISSIMI IMPERATORES a manu prima illic GLORIOSISSIMI vocabulum exſtiterat, ſed eraſum poſtea, ſic ut primam ejus ſyllabam GLO non penitus aboleviſſet ſculptor. Haec plus ſatis operoſe, ut antiquariorum curioſitati ſatisfieret. Vale, Lector, & conatus hoſce primae juventutis in partem haud deterrimam interpretare.

CL. CLAUDIANI VITA.

EX

LILII GREGORII GYRALDI

DE LATINIS POETIS DIALOGO IV.

CL. CLAUDIANUS, Theodoſii & filiorum Arcadii & Honorii temporibus floruit Patria ei fuit Alexandria Aegyptia. id quod & Suidae, & aliorum teſtimonio facile cognoſcimus. idem & ſuis ipſe carminibus comprobat, ut cum cecinit:

—— *& noſtro cognite Nilo.*

Quidam tamen inſulſe eum Hiſpanum, alii Florentinum exiſtimavere. Franc. Petrarcha, & Landinus, nulla, ut reor, auctoritate nixi, ut in ejuſmodi re opus erat, Florentinum Claudianum arbitrantur fuiſſe, patre natum mercatore, qui ob Italiae bella, quae tum forte erant, in Aegyptum ſeceſſit, quo in loco, ducta uxore, Claudianum filium genuit. Quibus & Politianus, amore, ut puto, regionis, his verſibus aſſentitur:

Aut Peluſiaci miſſum de plebe Canopi,
Pulcra ſuum quem nunc Florentia jactat alumnum,
Gaudentem Stygio dominam junxiſſe marito.

Idem & Florentinorum olim ſcriba P. Collutius:

Aegypto genitum nova me Florentia civem
Legibus agnovit, magnis jam digna poëtis:
Infernos raptus Cereris, pugnaſque Deorum,
Caeſareas laudes, nec non Stilichonis bonores.

& reliqua. Et ex Aegypto illum ſcribit his verſiculis Sidonius Apollinaris:

Non Peluſiaco ſatus Canopo,
Qui ferrugineos toros mariti,
Et Muſa canit Inferos ſuperna.

Florentino, viro Clariſſimo, & inſigni in literarum omne genus gratiſſimus fuit. Cujus quidem Florentini apud Graecos quaedam in re ruſtica leguntur, quae ab Herone, & Conſtantino afferuntur. ejus & inter legum ſcriptores non rara mentio. Ad hunc eumdem Florentinum & Claudiani exſtat Elegia, cujus eſt hoc principium:

Otia ſopitis ageret cum cantibus Orpheus,
Neglectumque diu depoſuiſſet opus.

Non

Non multis abhinc annis, Romae, in ruinis vetuſtum marmor repertum fuit, quod ſtatuae Claudiani ſuppoſitum fuiſſe Pomponius Laetus, aliique viri antiquitatis periti credidere, cum hujuſmodi inſcriptione: Cl. Claudiano V. C. Cl. Claudiano. V. C. Tribuno, & Notario, inter ceteras ingentes artes praegloriofiſſimo poëtarum, licet ad memoriam ſempiternam carmina ab eodem ſcripta ſufficiant, attamen teſtimonii gratia, ob judicii ſui fidem DD. NN. Arcadius, & Honorius, feliciſſimi, & doctiſſimi Imperatores, Senatu petente, ſtatuam in foro Divi Trajani erigi, collocarique juſſerunt:

Εἰν ἑνὶ Βεργιλίοιο νόον καὶ μοῦσαν Ὁμήρου,
Κλαυδιανὸν, Ῥώμη καὶ βασιλεῖς ἔθεσαν.

Cognoſcite quanto in pretio fuerit Claudianus, cum in eo uno & Virgilii mentem, & Homeri Muſam fuiſſe teſtentur doctiſſimi Imperatores. Hujus quidem ſtatuae & Epigrammatis meminit ipſe idem Claudianus, in quadam Praefatione, cum inquit:

Sed prior effigiem tribuit ſucceſſus aënam,
Oraque patricius noſtra dicavit honos.
Annuit his Princeps, titulum poſcente Senatu.

& reliqua. Chriſtophorus Landinus Claudianum Chriſtianae pietati addictum affirmat fuiſſe. illum enim ſcribit, primo quidem tempore Diis gentium initiatum, verum mox mutata in melius ſententia, Chriſtianum factum, ob illud videlicet, ut reor, ipſius epigramma ad Chriſtum Deum:

Chriſte potens rerum, redeuntis conditor aevi,
Vox ſummi, ſenſuſque Dei: quem fudit ab altâ
Mente Pater, &c.

Idem & alii nonnulli aſſerunt, qui & alia Claudiani poëmata ad Chriſtum afferunt, ut illud:

Proles vera Dei, cunctiſque antiquior annis,
Nunc genitus, qui ſemper eras.

Et item alia, quae paullo ante ſunt in Germania publicata. Sed enim qui eadem ferme Claudiani aetate claruerunt, Aurel. Auguſtinus, & P. Oroſius, id ex toto falſum eſſe docent. Ab illo enim in v de Civitate Dei, Claudianus a Chriſti nomine alienus dicitur: ab hoc in Hiſtoriis paganus, ut ejus verbis utar, & quidem perviciciſſimus: cum quibus & hac in re Paulus Diaconus convenit. Quibus uſque adeo major eſt fides habenda, quam Landino, & noſtrae tempeſtatis ceteris. Illa etiam ego carmina vel alterius Claudiani putem, vel potius in Chriſtianiſſimi Imperatoris gratiam compoſita. nam & Tribonianus, ſi Suidae ſtamus, a Chriſti religione alienus, ex Juſtiniani Imperatoris ſententia in Pandectis, de Chriſto & Trinitate admiranda ſcripſit. Compoſuit vero multa Claudianus, quae in manibus habentur, inter quae & nonnulla Graeca, ut Gigantomachiam, ex qua & Graecos verſus legimus, ut hi ſunt quos Arſenius in ſuis apophthegmatis adducit. quod argumentum & Latine

ne tractavit, vel potius inchoavit. Exſtant & Claudiani, in Graecorum epigrammatum volumine, de cryſtallo verſus, qua de re ejuſdem & Latini leguntur. Exſtat item poëma de Aetna monte, quod an ipſius legitimum ſit, nec probare, nec refellere auſim. ex antiquiſſimo certe & caſtigato codice, qui Franciſci Petrarchae fuiſſe creditur, illud ego ipſe exſcripſi. Haec cum dixiſſem, ratus de Claudiano haud me plura dicturum, ſic Piſo ait: Iſtius ego poëtae a primis uſque annis ſtudioſus fui: ejus enim mihi carmen non ſonorum modo, & elegans, ſed & floridum ſemper viſum eſt. Idem dicere velle videbatur puer Picus: cum ego: Nec equidem, puer, ego umquam Claudiani verſus contemſi: ſed cum minime numeros & lineamenta variet, idemque fit ubique, ab aliquibus eo nomine in ordinem redigitur. At ſi cui forte illius numeri ſatis placent, placeant. ejus certe flacceſſit inventio. Nam cum primo animi impetu, ut videmus, pulcre materiam apparet, & animoſius feratur, mox tanquam ventus hominem deficit, nec principiis ſatis poſtrema reſpondent. Omnino tamen, ut Piſo dicebat, eſt poëta canorus, volubilis, & valde dulcis: ſed certe parum idoneus, dignuſque, ut tantopere illum imitari ſtudeatis. Sunt quidem in eo, ſi cum delectu decerpantur, flores, qui mirum dictu eſt, quam vobis prodeſſe poſſint. Sed de his ſatis, ne viribus majora tractemus.

Fuit & alter Claudianus Mamercus Viennenſis ex Gallia, quem miris laudibus effert Sidonius Apollinaris. eum enim excelluiſſe ait cum in omni poëtica, tum etiam in omni philoſophia, & Theologia. De quo haud mihi in praeſentia ſunt vobis plura dicenda, cum, ſi Sidonii epiſtolarum librum quartum legeritis, tertiam invenietis totam in laudes ipſius Claudiani eſſe compoſitam: undecimam vero in ejus jam defuncti commendationem, ejuſque Epitaphium. Ejuſdem praeterea Gennadius in libro illuſtrium virorum meminit. Legi ego hujus Claudiani librum de ſtatu animae, in quo multa bonae frugis documenta, ac doctrinae reconditae reperi. Sunt & qui ea, quae de Chriſto carmina leguntur, non prioris Claudiani, ſed hujus poſterioris eſſe affirment, ea in primis ratione perſuaſi, quod & varius ſit ſtylus, & quod ille, ut diximus, a Chriſtiana pietate fuerit alienus. Doctiorum tamen eſto haec cenſura. Et huc uſque de utroque Claudiano.

Julius Caeſar Scaliger Poëtices Lib. VI.

Maximus poëta Claudianus, ſolo argumento ignobiliore oppreſſus, addit de ingenio quantum deeſt materiae. Felix in eo calor, cultus non inviſus, temperatum judicium, dictio candida, numeri non affectati, acuta dicta multa ſine ambitione.

Suidas.

Κλαυδιανὸς Ἀλεξανδρεὺς ἐποποιός, νεώτερος γέγονεν ἐπὶ τῶν χρόνων Ἀρκαδίου καὶ Ὁνωρίου τῶν βασιλέων.

Auguſtinus de Civit. lib. V. *cap.* XXVI.

Unde & poëta Claudianus, quamvis a Chriſti nomine alienus, in ejus tamen (*Theodoſii*) laudibus dixit:

O nimium dilecte Deo, cui militat aether,
Et conjurati veniunt ad claſſica venti.

Idem Paulus Oroſ. lib. VII. *cap.* XXXV.

Sido-

Sidonius Apollinaris ad Valerianum.

Non Peluſiaco ſatus Canopo,
Qui ferruginei toros Tyranni,
Et Muſa canit inferos ſuperna.

Proſper in Appendice ad Chronicon Euſebii.

OLYBRIO ET PROBINO COSS.

Hoc tempore Claudianus poëta inſignis moritur. *Error Proſperi ; niſi ſcribendum, floruit*, vel *oritur*. non quod tum natus ſit Claudianus, ſed quod poeticen coeperit excolere. *τὸ moritur* inculcatum eſt ex ſequentibus *Theodoſius Imperator Mediolani moritur.*

Claudianus inter Chymicos recenſetur in codice MS° Viri Cl. Leonis Allatii, varios illius artis ſcriptores complexo.

Ὀνόματα τῶν ποιητῶν τῆς τέχνης. Πλάτων. Ἀριστοτέλης. Ἑρμῆς. Ἰωάννης ἱερεύς. Δημόκριτος. Ζώσιμος ὁ μέγας. Ὀλυμπιόδωρος. Στέφανος ὁ φιλόσοφος. Σοφὰρ ὁ ἐν Περσίδι. Συνέσιος. Διόσκουρος ὁ ἱερεὺς τοῦ μεγάλου Σαράπιδος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. Ὀσιάνης ἀπ' Αἰγύπτου. ἡ Μαρία. Πελάγιος. Πορφύριος. Ἐπιβόχιος. Κλεοπάτρα ἡ γυνὴ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως. Ἀγαθοδαίμων. Ἡράκλειος ὁ βασιλεύς. Θεόφραστος. Ἀρχέλαος. Κλαυδιανός. Σεργίος.

Meminit quoque illius Stephanus Alexandrinus Epiſtolâ ad Theodorum. Qui ſcripſit tempore Heraclii Imperatoris.

Romae

* Romae Tabula Marmorea.

CL. CLAUDIANI. V. C.

CL. CLAUDIANO. C. V. TRI
BUNO. ET. NOTARIO. † INTER. CETERAS
VIGENTES. ARTES. § PRAEGLORIOSISSIMO
POETARUM. LICET. AD. MEMORIAM. SEM
PITERNAM. CARMINA. AB. EODEM
SCRIPTA. SUFFICIANT. ADTAMEN
TESTIMONII. GRATIA. OB. IUDICII. SUI
FIDEM. DD. NN. ARCADIUS. ET. HONORIUS
FELICISSIMI. AC. DOCTISSIMI **
IMPERATORES. SENATU. PETENTE
STATUAM. IN. FORO. DIVI. TRAIANI
ERIGI. COLLOCARIQ. JUSSERUNT.

ΕΙΝ ΕΝΙ ΒΙΡΓΙΛΙΟΙΟ ΝΟΟΝ
ΚΑΙ ΜΟΥϹΑΝ ΟΜΗΡΟΥ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΝ ΡΩΜΗ ΚΑΙ
ΒΑϹΙΛΕΙϹ ΕΘΕϹΑΝ.

* Exſtat haec Inſcriptio nunc in aedibus Farneſianis. & praefixerat eam codici ſuo Pomponius Laetus. qui in foro Trajani inventam teſtatur. & in initio CLAUDIO CLAUDIANO habet. HEINS. vide de hac Inſcriptione & diſticho Graeco ei adjuncto Caſtaliön. ad Rutil. Lib. I. Itin. 420. Pier. ad Virg. IV. Georg. 563. Claver. ad Bel. Gildon. praef. init. Urſin. in Famil. Rom. pag. 288. Barth. Lib. XLIX. Advers. cap. I. & 19. & Valeſ. ad Euagr. Lib. I. Hiſt. Eccl. 19.

† TRIBUNO ET NOTARIO] de tribunis & notariis copioſe ad Symmachum Juretus lib. V. Ep. 39. HEINS.

§ VIGENTES ARTES] alii INGENTES. ut apud Pompon. Laet. Rupta fuit inſcriptio. duae aut tres priores literae trium priorum verſuum perierant. in VIGENTES aberant priores duae literae. tertiae literae dimidia pars inferior ſupererat. unde liquido apparebat *C* non *G* fuiſſe. hoc pacto, ..CENTES. forte ſcriptum fuerat DECENTES. certe non niſi duarum literarum ſpatium marmori perierat hoc loco. Lapis eſt oblongus, ſine ornatu ullo. Literae ſatis rudes. & nulla puncta erant in ipſo marmore. HEINS.

** DOCTISSIMI] In marmore videbatur ſculptor a manu prima GLORIOSISSIMI ſcripſiſſe. apparebant certe veſtigia GLO literarum, quae poſtea eraſae. HEINS.

Inſcriptiones duae honori Stilichonis poſitae, quarum in Notis mentio.

I. Inſcriptio reperta Romae in baſi marmorea praegrandi.

FL. STILICHONI. V. C.

FL. STILICHONI. INLUSTRISSIMO. VIRO. MAGISTRO. EQUITUM. PEDITUMQUE. COMITI. DOMESTICORUM TRIBUNO. PRAETORIANO. ET. AB. INEUNTE. AETATE. PER. GRADUS. CLARISSIMAE MILITIAE. AD. COLUMEN. GLORIAE. SEMPITERNAE. ET. REGIAE. ADFINITATIS. EVECTO. PROGENERO. DIVI. THEODOSI. COMITI. DIVI. THEODOSI. AUGUSTI. IN. OMNIBUS. BELLIS. ATQUE. VICTORIIS. ET. AB. EO. IN. ADFINITATEM. REGIAM. COOPTATO. ITEMQUE. SOCERO. D. N. HONORI. AUGUSTI. AFRICA. CONSILIIS. EJUS. ET. PROVISIONE. LIBERATA. EX. S. C.

***** II. IN-

II. INSCRIPTIO,

Ibidem reperta in baſi marmorea ſuperne defracta.

. . . .

VIRO. BIS. CONSULI. ORDINARIO
MAGISTRO. UTRIUSQUE. MILITIAE
COMITI. DOMESTICORUM
ET. STABULI. SACRI. ADQUE
AB. INEUNTE. AETATE. PER
GRADUS. CLARISSIMAE
MILITIAE. AD. COLUMEN. REGIAE
ADFINITATIS. EVECTO. SOCIO
BELLORUM. OMNIUM
ET. VICTORIARUM. ADFINI
ETIAM. DIVI. THEODOSI. AUGUSTI
ITEMQUE. SOCERO
DOMINI. NOSTRI. HONORI. AUGUSTI
POPULUS. ROMANUS
PRO. SINGULARI. EJUS
CIRCA. SE. AMORE
ADQUE. PROVIDENTIA
STATUAM. EX. AERE. ARGENTOQUE
IN. ROSTRIS. AD. MEMORIAM
GLORIAE. SEMPITERNAE
CONLOCANDAM. DECREVIT.

EXEQUENTE. FL. PISIDIO. ROMULO
V. C. PRAEF. URBIS.

INDEX OPERUM

CL. CLAUDIANI.

CONSULATUS OLYBRII ET PROBINI.
IN RUFINUM LIBRI DUO.
TERTIUS CONSULATUS HONORII AUG.
QUARTUS CONSULATUS HONORII AUG.
EPITHALAMIUM IN NUPTIAS HONORII AUG.
FESCENNINA.
BELLUM GILDONICUM.
CONSULATUS MALLII THEODORI.
IN EUTROPIUM LIBRI DUO.
CONSULATUS STILICHONIS LIBRI TRES.
BELLUM GETICUM.
SEXTUS CONSULATUS HONORII AUG.
PANEGYRIS SERENAE DICTA.
EPITHALAMIUM IN NUPTIAS PALLADII V. C.
RAPTUS PROSERPINAE. LIBRI TRES.
GIGANTOMACHIA, CUM FRAGMENTO GRAECO.

EPISTOLAE.

AD HADRIANUM.
AD SERENAM.
AD OLYBRIUM.
AD PROBINUM.
AD GENNADIUM.

IDYLLIA.

PHOENIX.
HYSTRIX.
TORPEDO.
NILUS.
MAGNES.
APONUS.
PII FRATRES.

EPIGRAMMATA.

DE MULABUS GALLICIS.
DE SENE VERONENSI.
DE APRO ET LEONE.
DESCRIPTIO ARMENTI.
DE CONCHA.
DE CRYSTALLO.
DE CRYSTALLO GRAECA.
ΕἸΣ ΜΙΜΆΔΑ ΓΗΡΆΣΑΣΑΝ.
ΕἸΣ ΔΟΥ͂ΛΟΝ ΤΥΠΗΘΈΝΤΑ ΠΑΡ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ͂.
IN SPHAERAM ARCHIMEDIS.
DE POLYCASTE ET PERDICCA.
DE ZONA EQUI REGII MISSA HONORIO.
DE ZONA MISSA ARCADIO.
DE CHLAMYDE ET FRENIS.
DE FRENO PHALERIS ET CINGULO.
DEPRECATIO AD ALETHIUM.
IN CURETIUM.
IN EUMDEM.
IN JACOBUM MAGISTRUM EQUITUM.
DE THEODORO ET HADRIANO.

ALIA, QUAE CLAUDIANI NON VIDENTUR.

IN PODAGRUM.
RIMANTI TELUM IRA FACIT.
AD AETERNALEM.
AD MAXIMUM.
DE LOCUSTA.
DESCRIPTIO PORTUS SMYRNENSIS.
EST IN CONSPECTU LONGO LOCUS.
DE QUADRIGA MARMOREA.
FRAGMENTUM.
DE PAUPERE AMANTE.
DE SEPULCHRO SPECIOSAE.
DE BIRRO CASTOREO.
DE HIPPOPOTAMO.
DE SARDONYCHE LAPIDE.
CARMEN PASCHALE.
LAUS CHRISTI.
MIRACULA CHRISTI.
IN SIRENAS.
LAUS HERCULIS.
DE PHOENICE.

CL. CLAUDIANI

IN

SEX ANICII PROBINI ET SEX. ANICII HERMOGENIANI OLYBRII FRATRUM

CONSULATUM

PANEGYRIS.

Sol, qui flammigeris mundum conplexus habenis
Volvis inexhauſto redeuntia ſecula motu,

Sparge

In Probum et Probinum atque Olybrium fratres] Quid hac inſcriptione ineptius dici queat, non video: tamen ea in plerisque libris habetur. Reſtituenda eſt hoc modo: De Probini et Olybrii fratrum consulatu, vel, quod potius eſt, De Olybrii et Prob. &c. nam & ſic paene tradunt membranae, & Olybrius primus Conſul fuit, & Probus non horum frater, ſed pater erat. Delrio. Haec Panegyris videtur primus eſſe foetus Claudiani. Ait enim ad Probinum Epiſt. iv.

Romanos bibimus primo te Conſule fontes.

Sed facile credo multa opuſcula eidem meditata & compoſita prius quam auderet hoc carmen recitare. Hic vero Conſulatus contigit anno 395. de quo alibi. vide & Symmach. Epiſt. lib. v. Caeterum Proba, teſte B. Hieronymo, trium liberorum fuit mater, Olybrii, Probini & Probi, ordinariorum Conſulum. Idem ſcribit hunc Olybrium fuiſſe Conſulem in pueritia. Ergo uterque impubes, favore Probi, conſulatum Theodoſio Imper. meruerunt. Claverius. In ſcriptis exemplaribus poſt libros in Rufinum legitur hoc carmen, quamquam in plerisque deſideratur. Leidenſis ac Morcti meliores, unus Petavianus codex, tres Medicei cum Vaticanis & Pulmannianis totidem exhibent. In Gyraldi quoque & Pricaei libro & Farneſiano ac Palatino legebatur. In primo Vaticano manu recentiori erat additum. Heinsius. Cioſanus ad Ovid. viii. Metam. 532. citat Panegyricum in Probum, Probinum, & Olybrium. ita ſcilicet quaedam editiones veteres, ut Parmenſis. Barthius hoc carmen duriuſculum, & neſcio quo modo caeteris poëmatis haerentius putat. vid. eum ad vs. 46. Hi vero fratres Sex. Anicius Probinus, & Sex. Anicius Hermogenianus Olybrius, & Anicius Probus, fuere filii Aniciae Faltoniae Probae, ex Sex. Anicio Petronio Probo, ut multis eruditiſſimus Fontaninus probat in Antiquitatibus Hortae lib. ii. cap. 4. Patris Probi honores & res geſtas narrat La Carry in Hiſtoria Gallorum ſub Praefectis Praetorio pag. 47. & ſeqq. unde adparet quam inperite hos tres Sex. Anicium Petronium Probum, Probinum, & Olybrium fratres adpellent editiones veteres, ut & Gryphii, Colinaei, & aliae; unde Barthius patrem etiam Conſulem, quaſi Conſulum patrem vocatum contendit. ſed Aldus, Plantinus, & alii rectius Probinum & Olybrium fratres dixerunt, quorum pater Probus fuit. C. Clodius Hermogenianus Olybrius Praef. Urb. memoratur in lapide Gudiano pag. cxxi. 5. & apud Gruter. pag. cccxcii. 5. ubi ejus frater *Faltonius Probus Alypius* memoratur, licet Gudius ex Jureto fratris adpellationem ibi non ſanguinis, ſed amicitiae inter viros illuſtres vinculum eſſe putet. ſed contra Baronius ad Martyrol. 1. Januar. Alipium fratrem uterinum credit. Quidquid ſit, conſanguineos fuiſſe, & Aniciae genti conjunctos Faltonios docet alia inſcriptio apud Gruter. p. ccclii. 6. & ſeq. ubi Anicia Faltonia Proba, & Hermogenianus Olybrius memorantur, & in aliis lapidibus. vid. Donii Inſcript. p. 180. Gothofred. Proſop. Cod. Theod. in Olybrio, & ante alios Reineſ.

Epiſt.

Sparge diem meliore coma, crinemque repexi
Blandius elato ſurgant temone jugales,
Efflantes roſeum frenis ſpumantibus ignem.
Jam nova germanis veſtigia torqueat annus
Conſulibus, laetique petant exordia menſes.
Scis genus Auchenium, nec te latuere potentes

Annia-

Epiſt. LXIX. ad Rupert. pag. 633. ubi Aniciorum ſtemma dat. BURM.

1. *Sol qui flammiferis*] *flammigeris* ſcripti libri conſtanter minimum refert. HEINS.

Complexus] Vid. ad Rutilii Itiner. lib. I. vs. 57. & ibi Barth. & ad h. l. hanc verborum *complecti* & *amplecti* ſignificationem etiam adnotavit vir doctiſſimus Marklandus ad Stat. I. Silv. I. 2. BURM.

2. *Secula*] Liber Barthii *ſidera*. quod licet defendi forte poſſet, recte tamen vulgatum ille tuetur. *ſecula* enim ſunt eadem, quae *tempora*; quae conjungit Quintilianus Decl. IV. I. *Mathematicus ſeculo temporibusque praedixit has manus.* ita Lib. I. Rufin. 45. *ſecula* & *tempora* variarunt librarii. ut vero *redeunt* ſecula, ita & ſaepe Sol rediturus *occumbere* dicitur. vid. ad Valer. Flacc. II. 58. BURM.

3. *Crinemque*] *Crinesque* multi codices, ſed ſingularis praeſtat.

4. *Blandius elato ſurgant*] Placet Iſingrini lectio *rubeant.* ſic & ſequenti verſu *roſeum efflantes ignem* dixit. quomodo *roſea lora* Phoebi equis a Statio dantur Theb. III. 412.

—— *laxant roſeis humentia loris*
Pectora.

ita bene ſcripti, non *calidis.* & *ignea lora* eidem VI. 320. de Aurora Silius lib. I. *roſeasque movebat habenas.* appoſite noſter Gigantomachia, *flectitque rubentes Phoebus equos. Blandius rubere* dixit, ut *dulce rubere* Statius Theb. IV.

Dulce rubens viridique genas ſpectabilis aevo.

& *dulce rubenti murice* Epicedio Glauciae, & *laetum rubere* Achilleid. II. 126. *Mulcetur laetumque rubet.* ſic recte Voſſianus liber, aliique nonnulli a me conſulti. & *crudele rubere* Theb. III. 211. *quanti crudele rubebitis amnes.* ubi *quantum* perperam vulgati. *ſaevum rubere* eodem libro, *incurvi ſaevum rubuere leones. altum rubere* Theb. VII. 762. & Theb. IX. 439. *forte rubere* Achilleid. II. 178.

At ferus Aeacides radiantem ut cominus orbem
Caelatum pugnis ſaevis, & forte rubentem
Bellorum maculis, acclinem & conſpicit haſtam.

ubi τὸ *forte* perperam pro adverbio ſumitur. *caelatum pugnas* eleganti Graeciſmo vetuſtus codex exhibet. vulgati *pugnis.* HEINS. *ſurgunt* Vicent. & Parm.

6. *Veſtigia torqueat annus*] Legendum videtur *faſtigia.* ſic conſularem dignitatem vocant tam noſter quam alii auctores. *torquere* autem *faſtigia* vel conſulatum, pro anno ſeu conſulatus tempore. infra hoc ipſo Panegyrico v. 58. *ad ſummi quoties faſtigia juris Venerit.* ubi male etiam *veſtigia* in ſcriptis quibusdam. Silius *ſummum jus* vocat conſulatum. atque ita Lib. II. in Eutrop. 547. lego pari ex conjectura,

Nullaque calcati ſtarent faſtigia juris.

VI. Conſ. Honor. 41.

—— *nulloque magis ſe colle poteſtas*
Aeſtimat, & ſummi ſentit faſtigia juris.

Lib. II. in Stilic. 313.

Plus ideo ſumenda tibi faſtigia juris,
Ne pereat tam priſcus honos.

Nuptiis Celerinae, v. 67.

—— *tenuit ſummae faſtigia ſedis*
Eoum ſtabili moderatus jure ſenatum.

faſtigia pro dignitate imperatoria Epithalamio Honorii v. 31.

—— *faſtigia ſupplex*
Depoſui, geſſique procum.

Sed τὸ *veſtigia* vulgatum poteſt referri ad annum, qui ſua quaſi relegebat veſtigia de novo incipiens. Virg. Lib. II. Georg. 402.

Atque in ſe ſua per veſtigia volvitur annus.

HEINS. *Faſtigium* recte conſulatum etiam ſub Imperatoribus dici nemo negat. vid. Fab. I. Semeſtr. 2. ſed hic ſine dubio *veſtigia* retinendum. quid enim *torquere faſtigia* ſignificare poſſit, non video. Sed rediens annus in ſua veſtigia recte ea *torquere* dicitur. Virgil. III. Aeneid. 667. *ad ſonitum vocis veſtigia torſit.* nec Gronovio placuit haec Heinſii emendatio, qui tamen τὸ *torquere* aliter accipiebat. vid. Epiſt. ad Heinſ. CLXXIX. & hoc *redeuntia ſecula* vel *ſidera* vs. 2. oſtendunt, & ita aeſtas *retorquere vias* dicitur Idyll. I. 27. & Lucan. VII. 3. *retorquere currum.* ſic paſſim *flectere veſtigia.* Ovid. I. Met. 372. & alii. eodem modo Barthius apud Stat. III. Theb. 539. pro *veſtigia* malebat *faſtigia:*

—— *illum veſtigia adortum*
Majorum volucrum tenerae deponitis alae.

contra mentem poëtae. BURM.

7. *Laetique petant*] Forte, *laeti repetant exordia*, nam ita ſaepe *que* pro *re* in compoſito verbo ſuppoſitum. vid. infr. vs. 39. & Conſ. Manl. 261. & ad Ovid. XII. Met. 121. & millies alibi. poſſet & legi *laetique ferant exordia.* BURM.

8. *Scis genus Aucherium*] Vet. lib. *Ancherium.* neutrum bene. vocabantur hi Conſules *Sex. Ani-*

cius

Anniadae: nam ſaepe ſoles ductoribus illis
Inſtaurare vias, & curſibus addere nomen.
His neque per dubium pendet Fortuna favorem,
Nec novit mutare vices: ſed fixus in omnes

Cogna-

cius Hermogenianus Olybrius & *Sex. Anicius Probinus.* Quare arbitror hoc loco *Annicium* ſcribendum, nec eſt, quod quis arbitretur priorem ſyllabam corripi debere, cum tam *Annicii*, quam *Anicii* ſcribatur. Delrio. Alia eſt proſodiae ratio apud Auſonium & Prudentium, cui ſe non adſtrinxit hic poëta. *inluſtris Anicii ſanguinis genus* B. Hieronymo, & *clara Proborum nomina.* Eſt & urbs Arverniae, quae *Anicium.* Vetus inſcriptio *Sexto Petronio Probo Anicianae domus culmini.* Alias in textu *Auchenium* vel *Anthemium*, & male: infra etiam vs. 21. vet. lib. habuit *Aniciis.* Fuit & Fl. Anicius Maximus P. F. Aug. poſt Marcianum. Claver. Mirum quam exercuerit hic locus viros eruditos. Nos veterum editionum lectionem revocavimus, quam & ex ſcriptis quidam tuentur. Gyraldi vetuſtiſſima & Medicea libri Lucenſis excerpta *Alchenium.* Alii codices *Auchemium*, *Anthemium*, *Anchenium*, *Achenium*, *Ancherium.* Panvinus in Feſtis *Anthemium* legit, quod ſecutus Raphelengius. Delrius *Anicium*, quomodo tam hic, quam infra in veteri libro legi teſtatur Claverius, quod & in editione ſua exprimendum duxit. Sed cum nullos ille veteres libros inſpexerit, praeter exemplar cum manu exaratis libris a magno Cujacio collatum, viri ſummi conjecturam pro veteris membranae lectione ab illo arreptam vix dubito. ita enim & alibi deceptus: nam in noſtris nihil ſimile invenias. Quid quod prima in *Anicio* ſyllaba corripitur, producitur ſecunda, apud aevi hujus ſcriptores. nec ſolum in contraria iviſſe Claudianum ſit veriſimile, etſi non ignoro inſcriptiones extare, in quibus *Aniciorum* nomen per duplex *n* ſcribatur. raro id tamen. Jam quod negent gentem *Aucheniam* extitiſſe viri docti, quo id jure dicant, ipſi viderint. Eandem enim & Aniciam eſſe ex lapide antiquo patet, cujus inſcriptionem primus, quod ſciam, in Variis Lectionibus publicavit Joſephus Caſtalio, & poſt illum vir celeberrimus Jacobus Sirmondus diſſertatione de ſuburbicariis Regionibus. Eam ecce

Ad Forum Trajani.
AUCHENII.
ANICIO. AUCHENIO. BASSO. V. C.
QUAESTORI. CANDIDATO.
UNO. EODEMQUE. TEMPORE. PRAETORI.
TUTELARI. PROCONSULI.
CAMPANIAE. PRAEFECTO. URBI.
TRINI. MAGISTRATUS.
INSIGNIA. FACUNDIAE. ET. NATALIUM.
SPECIOSA. LUCE. VIRTUTIS. ORNANTI.

Videtur autem is ipſus eſſe, qui cum Philippo Honorianis temporibus conſulatum obtinuit, & pari nominum triga in antiquis Faſtorum membranis inſignitur. Nihil igitur in Claudiano mutandum. Mox *potentes Anniadae* pro *parentes* edendum curavimus, ſcriptos omnes ſecuti, quotquot inſpeximus, ſi unum Palatinum recentioris notae excipis. male eam lectionem damnat Barthius. De *Anniis* & *Aniciis* Auſonius nonnulla Epiſt. III. & Prudentius non uno loco. Anicii Quaeſtoris ſub Conſtantio, hominis potentiſſimi, meminit Ammianus Lib. XVI. *Quaeſtor in urbe Anicius, qui in regiam aemulationem poſteritate tendens, ſatiari numquam potuit cum poſſeſſione multo majore.* & ſane haec familia ad Imperatoriam dignitatem poſt evecta eſt. de cujus nobilitate videndus & Juretus ad Symmachum Lib. IX. Ep. 102. Heins. vid. Reineſ. Inſcript. Cl. VI. 4. Fabrett. II. Inſcript. 225. & Gudian. Inſcript. p. CXIV. 1. & ibi notas. alteram nuper inſcriptionem, ex ruderibus Antii erutam, quae nunc in villa Pamphilia conſpicitur, protulit Vulpius in Latio Veteri Profano Lib. IV. cap. 7. pag. 170. ubi *Anicius Auchenius Baſſus* Proconſul Campaniae, & vice ſacra judicans, thermas reparaviſſe legitur. *Auchenium* hic edit. Vicetin. Ald. *Auchenium* pro *Aucheniorum* edidit Iſingr. Burm.

Potentes] *Parentes* alii. ſed ſolemne eſt librariis has voces confundere. vid. Lib. II. in Stilic. 442. Lib. III. 51. & alibi. Burm.

9. *Anniadae*] Veteres libri *potentes Aniadae.* lego *Anniadae* geminato *nn.* ab his enim, qui hic celebrantur, originem repetebant. qua de re nonnulla Auſonius Epiſt. ad Probum. Prudentius Lib. I. contra Symmachum. Delr. In vet. codicibus ita ſcriptum, ſed Auſonii vetus liber de Probo: *Stirpis novator Amniae.* & vetus marmor (apud Gruter. p. CCCLII. 5.) habet *Amnios* de eadem gente. at fuit nomen *Annii* olim celebratum, & exſtat Annii Paulini monumentum inſigne, quem ſuſpicor affinem huic domui. ſed lapis antiquus ideone arguetur falſi? forte ſculptoris vitium eſt, aut ejus qui deſcripſit. Prudentius *Anniadum ſoboles & ſemina clara Proborum.* Claverius. *Auniadae* Vicetin. Parm. Ald. Gryph. Iſing.

11. *Pendet Fortuna favorem*] Sic jam puer olim legendum vidi, quod membranae ſeptem aut octo confirmant. vidit & Barthius in priori editione, nam in poſteriori pro vulgata pugnat immerito. Perperam hactenus lectum *pavorem.* Tantundem eſt, ac ſi dixiſſet, fortuna his non pendet a dubio favore,

vore,

Cognatos procedit honos. quemcumque requires
Hac de ſtirpe virum, certum eſt de Conſule naſci.
Per faſces numerantur avi, ſemperque renata
Nobilitate virent, & prolem fata ſequuntur,
Continuum ſimili ſervantia lege tenorem.
Nec quiſquam procerum tentat, licet aere vetuſto

Flo-

vore, non debent fortunas ſuas dubio favori. *p.* & *f.* in manuſcriptis promiſcue confundi notum. ita apud Valer. Flaccum Lib. III. non longe a fine legitur:

Non ea fax odiis, oblitaque numine feſſo
Juno ſui.

cum *pax* ſcribendum ſit. Sed modus exemplorum non eſſet: de quibus alibi. Hoc interim ὡς ἐν παρόδῳ. HEINS. Solemnem eſſe harum vocum permutationem docuit Drakenb. ad Sil. III. 690. vid. & ad Lucan. IV. 399. Barthius etiam in ſuo invenit *pendi fortuna pavorem.* ſenſus eſt, non conſulatum incertum ſemper ſperant a favore Imperatoris, ſed inconſtantiam fortunae haec gens, tot Conſulatibus clara, neſcit. dicitur autem ipſa *fortuna pendere* & *homines pendere ex fortuna.* ſic *pendebat belli fortuna* Ovid. VIII. Metam. vs. 12. *favor pendet ab auſis* Val. Fl. IV. 669. cum dubitarent Dei, an favere vellent porro Jaſoni. & ita hic *Fortuna* poteſt capi, quae minime dubia eſt aut ſuſpenſa, an velit favere nec ne, ſed manet ſemper. de qua *fortuna manente* vid. ad Ovid. Lib. V. El. 8. 17. ita *pendere* dicuntur, id eſt, dubii eſſe, Bootes & Orion, quas partes velit Theodoſius ſequi, III. Conſ. Hon. 173. ubi vid. Barth. BURM.

13. *Quemcunque requires*] *Require* plerique veteres. rectius meo judicio. HEINS.

15. *Per faſces numerantur avi*] D. Hieronymus ad Demetriadem: *Scilicet nunc mihi Proborum & Olybriorum clara repetenda ſunt nomina, & illuſtris Anicii ſanguinis genus, in quo aut nullus, aut rarus erit, qui non meruerit conſulatum.* DELRIO. Ab initio Principatus Conſtantini Magni Probi ſtemma effloruit, eoque quartum conſule fuit Probianus vel Probinus Proconſ. Africae, deinde Criſpo conſule Probianus, ſub Conſtantio Olybrius Proconſ. Africae, deinde Praef. urbi. exin Probus Praef. Praet. poſtea Conſul cum Gratiano, poſtea Olybrius conſul cum Auſonio. Is vero Probus longo tempore domum ſua luce claravit, donec Olybrius & Probinus fierent Conſules. CLAVERIUS.

16. *Virent*] *Vigent* MSS. Pulmanni. male. vide Lib. I. de Rapt. Proſerp. 236. & hic Barthium.

Prolem fata ſequuntur] Id eſt fata generis & majorum, unde orti, in honoribus & quaſi purpura genitos filios benigne comitantur. male huc advocat Barthius illa Statii I. Theb. 213.

Pondus adeſt verbis, & vocem fata ſequuntur.

ibi enim legendum eſt ex MSS. quibusdam *facta.* Jovis enim vocem ſtatim effectus ſequitur ἅμ' ἔπος ἅμ' ἔργον. Ovid. VIII. Met. 619. *quidquid ſuperi voluere, peractum eſt.* & quae infinita in hanc rem adduci poſſent. de voce *ſequi*, ut hic explicari debet, vid. ad Valer. Flacc. I. 601. mox vs. 29. eadem varietas. ſequuntur ergo fata majorum poſteros, non nova illis naſcentibus, ut jactabant olim, ſcribuntur, ſed conſularis dignitas naſcentibus jam certa erat. BURM.

17. *Servantia*] Barthius ex ſuis membranis *ſignantia lege nepotem.* Nihil mutandum. Ovid. II. Art. Am. 729. *Hic tibi ſervandus tenor eſt.* noſter in Hyſtr. 33. *ſervatque tenorem mota cutis.* & mox vs. 41. *ſervare rigorem.* & hinc ex conſueta loquendi formula Thuanei codicis librarius apud Lucan. VI. 380. *ſervare tenorem* dedit pro *timorem. ſignare* & *ſervare* variant & apud Virgil. I. Georg. 205. BURM.

18. *Nec quiſquam procerum tentat*] malo *tentet.* ut apud Statium XII. Theb. fin. *nec tu divinam Aeneida tenta.* HEINS.

Aere vetuſto] In MSS. nonnullis eſt *ore.* qualis varietas & apud Lucan. VI. 427. in Leidenſi etiam *venuſto* a manu prima. Intelligunt vero hic aereas ſtatuas in atriis nobilium. ſed durius dictum Romam *florere aere vetuſto*, pro nobilibus Senatoribus, nam ad eam referri τὸ *floreat*, non ad τὸ *quiſquam* debet, niſi intricatiſſimum velimus ſenſum facere, qui ne ſic quoque ſatis planus eſt. Mihi aliquando incidit, quia *Romam cingi ſenatu* non concoquebam, poſſe legi:

——— *licet aere vetuſto*
Floreat, & claro pingatur ſtemma ſenatu.

licet procerum ille aliquis multis imaginibus majorum floreat, & ejus ſtemma pingatur in atrio, ut ſolebat fieri, in quo multae imagines Senatoriae. vid. Juven. Sat. VIII. pr. qui *pictos vultus* vocat. & Sueton. in Galb. cap. 2. & hic Barth. *clarum* vero proprium eſſe Senatus epitheton vidimus ad Nemeſian. Cyneg. vs. 81. ſed quia codices non addicunt, nihil audeo mutare, & *cingatur* hic cum Barthio capere debemus pro compleatur, licet exempla, quae adducit ex VI. Conſ. Hon. 619. & Lucan. IX. 373. potius ambire & circuire ſignificare τὸ *cingere* probent. vid. ad Lucan. I. 594. BURM.

20. *Pri-*

Floreat, & claro cingatur Roma Senatu,
Se jactare parem: ſed, prima ſede relicta
Aucheniis, de jure licet certare ſecundo.
Haud ſecus ac tacitam Luna regnante per Arcton
Sidereae cedunt acies, cum fratre retuſo
Aemulus adverſis flagraverit ignibus orbis.

Tunc

20. *Prima ſede relicta Aucheniis*] Ait Anniciis, propter nobilitatem generis, illud a ſenatu privilegii conceſſum, ut dicendae primo loco ſententiae jus haberent: porro & hic *Anniciis* recenſeo. Delr. Duplex diſtinctio & interpretatio circumfertur. quidam, *ſede relicta*, *Aucheniis de jure licet certare ſecundo*, ut ſolis imperatoribus cedant Auchenii: vel *ſede relicta Aucheniis*, id eſt, reliquis Senatoribus, licet ſecundis poſt eos eſſe. hanc Barthius propugnat. ſed forte de Imperatoribus hic non agitur, ſed de Praefecto urbis, qui in ſenatu primam hoc tempore ſedem habebat, Conſules ſecundam. vel de ipſo conſulatu, de quo cum Ancheniis reliquos Senatores certare nefas, ſed illos ambire debere inferioris ordinis honores. Quidquid ſit, utraque diſtinctio & ſententia habet, quo ſe tueatur. *Auchemiis* hic Vicetin. Burm.

22. *Haud ſecus ac tacitam*] *Atraciam* Leidenſis a ſecunda manu, ut illa Statii reſpexerit Theb. I. 106.

—— quales per nubila Phoebes
Atracia rubet arte labor.

Arcton pro nocte poſuit, quomodo *Lycaoniam umbram* idem Statius Theb. III. ſed a recepta ſcriptura tutius non recedere. Heins.

23. *Sidereae cedunt acies*] Quia hic agitur de lumine ſtellarum per Lunam obſcurato, vel puer viderit, *acies* hic de lumine, quod ſpargunt ſtellae, dici, & *ſidereas acies* eſſe fulgentes ſtellas, ut *acies* de oculorum lumine dicitur. quare nec *facies* cum Delrio ad Senec. Hip. 745. legendum, nec ordines vel chorus ſtellarum intelligendi cum Barthio, neque hinc explicandus Moyſes, qui cap. II. dicit *Deum terram, coelos, & omnem eorum exercitum* perfeciſſe. non enim hic ulla figura de exercitu ordinato poteſt deſumi, ſed agitur tantum de lumine minori vel majori; Sed tunc nondum Gorallus erat, ſed Gorallulus, qui ſemina mentis profanae ſub Liberii de S. Amoris larva, clam in vulgus ſpargebat, & omnem Sacrae Scripturae, prae Gentium ſcriptoribus, dignitatem deprimere adgrediebatur. & hoc probat vulgatum illud Horatii I. Od. 12. *micat inter omnes Julium ſidus, velut inter ignes Luna minores.* & hoc firmant omnia ſequentia, *adverſi ignes*, *jubar*, *ira*, *caligantia arma*, quae non ad exercitum aut chorum ſtellarum, ſed fulgorem referenda. Burm.

Fratre retruſo] ſive ſic, ut tres impreſſi, ſive *retuſo*, ut alii totidem, ſive legamus cum manuſc. *recuſſo*, ad ſententiam quidem non multum intereſt, quo ad elegantiam vero, non parum; namque *recuſſo* eandem hoc loco vim obtinet, quam *percuſſo* apud Lucretium Lib. V.

Luna poteſt, ſolis radiis percuſſa, nitere,
Inque dies majus lumen convertere nobis.

Item alibi:

Recta aut obliqua percuſſus luce refulget.

Prudentius *repercuſſo* dixit:

Aut ſi fuſca polum ſuffundit palla ſerenum,
Oppoſitus quoties radiorum ſpicula nimbus
Igne repercuſſo mentitos ſpargit in orbes.

Delr. *retruſo* emendarat in libro ſuo magnus Scaliger, quod Raphelengius expreſſit. nolim factum. Barthio majoribus Commentariis arridere video *recuſſo*, quod Leidenſis & Moreti codex cum duobus aliis praeferunt; quomodo *repercuſſum ſolem* Ovidius II. Met. 110. dixit. Vulgatam lectionem primae editiones & Mediceus unus cum duobus Vaticanis & Farneſiano tuentur. de qua non dubitandum. *retuſo* pro *obtuſo* Lib. II. Rapt. Proſerp. 135. ſimiliter,

—— hunc fronte retuſa
Delius, hunc fracta Cephiſus arundine luget.

IV. Conſ. Honor. 184.

Viſa etiam medio populis mirantibus audax
Stella die, dubitanda nihil, nec crine retuſo
Languida.

quem locum fruſtra Delrius tentavit. VI. Conſ. Honor. 18.

Namque velut ſtellas Babylonia cura ſalubres
Optima tunc ſpondet mortalibus edere fata,
Coelicolae cum celſa tenent, ſummoque feruntur
Cardine, nec radios humili ſtatione retundunt.

quomodo illic quoque loci ex vetuſtis libris ſcribendum monui. reddendam eam vocem Statio puto Theb. XII. 309. de Luna,

Vix ea, cum ſciſſis magnum Dea nubibus orbem
Protulit; expavere umbrae, fulgorque retuſus
Sideribus, vix ipſa tulit Saturnia flammas.

vulgo *fulgorque reciſus.* Lunae ſplendor minora ſidera obſcurabat. *radios frangere* dixit Statius Achilleidos II. v. 15. non diſſimili loco,

Frangebat radios humili jam pronus Olympo
Phoebus, & Oceani penetrabile litus anhelis
Permittebat equis.

Tunc jubar Arcturi languet: tunc fulva Leonis
Ira perit: Plauſtro jam rara intermicat Arctos
Indignata tegi, jam caligantibus armis
Debilis Orion dextram miratur inermem.
Quem prius adgrediar? veteris quis facta Probini
Neſciat? aut nimias laudes ignoret Olybrî?
Vivit adhuc, conpletque vagis ſermonibus aures
Gloria fuſa Probi, quam nec ventura ſilebunt
Luſtra, nec ignota rapiet ſub nube vetuſtas.
Illum fama vehit trans aequora, transque remotas
Tethyos ambages, Atlanteosque receſſus.
Audiit &, gelido ſi quem Maeotia paſcit

Sub

ita enim malo quam *Promittebat*, quod nunc legitur. *Contuſa ſidera* dixit noſter Bello Gildonico v. 496.

Et contuſa vagos jaculentur ſidera crines.

ſic enim antiquiſſimus Gyraldi liber & multi alii. vulgo *confuſa*. Avienus in Prognoſticis de Luna,

——— ſi craſſior atque retuſis
Cornibus ingreditur.

& Virgil. I. Georg. 433.

Pura nec obtuſis per coelum cornibus ibit.

& ibidem,

Nam neque tum ſtellis acies obtuſa videtur.

Statius Lib. x.

Iris & obtuſum multo jubar excitat igne.

ſic & *hebetari ſidera* Silio & Avieno dicta, *hebere* Lucano, Statio XII. 305. ac noſtro *languere*. HEINS. Vide ad Valer. Flacc. V. 371. eadem fere varietas in *retruſo* & *retuſo* VI. Conf. Honor. 497. ſed, ſi verum velimus, Luna regnante non *retunditur* ſolis fugor, id eſt hebetatur (hoc enim notat *retundere*. vid. ad Ovid. II. Amor. IX. 13.) qui latet, & in alia orbis parte lucet. Quare *retruſo* cum minore Gryphiana & Delrio & Scaligero non temere rejicerem. Sic Cicero *retruſa* & *abdita* conjungit aliquoties, & hoc poſtulat τὸ *regnante*: praeſente enim Sole, Lunae, ut minoris, nullae ſunt partes, ſed eo latente, regnat illa, ut regina ſiderum. Horat. Carm. Secul. vs. 35. & quam reliquae ſtellae, ut ſatellites reginam, cingunt. vid. ad Valer. Flacc. V. 567. *recuſſo* meliorem ſpeciem haberet, quia Solis lumen acceptum Luna recutit & reverberat. ita apud Lucan. III. 477. licet in alia re,

Quae prius ex longo nocuerunt miſſa recuſſu.

quare *retruſo* mihi placet. *recurſo* Excerpta Voſſiana. BURM.

28. *Orion*] Erythræus in Indic. Virg. in *Orion* legit, *Orionis dextram minitatur*, quod recte Barthius ineptum judicat.

29. *Facta*] *Fata* Ald. Iſing. Pulman. Claver. & alii. vid. Barth.

32. *Probi*] Idem Probus, ut patet ex vet. Inſcriptione, fuit Proconſul Africae, Praef. Praet. Illyrici, Africae, Galliarum. Conſul ordinarius, Conſulum pater, de quo Prudentius:

Fertur enim ante alios generoſus Anicius orbis
Inſtauraſſe caput.

ubi alias *urbis* contra veritatem, nam Ovid. (I. Amor. XV. 26.)

Roma triumphati dum caput orbis erit.

ut obiter hoc indicem. CLAVERIUS.

Quam] *quem* Codex Moreti, ut ad Probum referatur, & ita mox *illum*. ubi imitatur Horatium II. Od. 2.

Illum agat penna metuente ſolvi
Fama ſuperſtas.

33. *Nec ignota rapiet ſub nube vetuſtas*] *ignotam* Gronovius. *obſcura* Iſingrini liber, ut apud Silium Lib. XIV.

Mulciber obſcurae tectus caligine nubis.

Barthius praeterea *rapuit* reponi vult pro *rapiet*, aliud agens. non enim de aliquo dudum e vivis ſublato verba hic facit Claudianus, ſed de patre Olybrii & Probini, quem ipſe Barthius adhuc ſuperſtitem fuiſſe, cum haec ſcriberentur a Claudiano, paulo ante affeverabat pag. 2. quamquam immerito, ut opinor. HEINS. Neſcio an tam abſurda ſit Barthii correctio; celebritas enim tribus temporibus deſignatur, praeterito *rapuit*, praeſenti *vivit*, futuro *ſilebunt*. & ita mox *vehit* & *audiit*, pro quibus ex Heinſii ſententia *vehet* & *audiet* eſſet reſcribendum. quod neſcio an ſit melius, nam *vetuſtas*, id eſt longum intervallum temporis praeteriti

Sub Jove, vel calido ſi quis conjunctus in axe
Naſcentem te, Nile, bibit. virtutibus ille
Fortunam domuit: numquamque levantibus alte
Intumuit rebus: ſed mens circumflua luxu
Noverat intactum vitio ſervare rigorem.
Hic non divitias nigrantibus abdidit antris;
Nec tenebris damnavit opes: ſed largior imbre
Sueverat innumeras hominum ditare catervas.
Quippe velut denſos, currentia munera, nimbos
Cernere ſemper erat: populis undare penates;

Adſiduos

teriti oblivionem ejus induxit. niſi *vetuſtas* de ſeculis futuris capienda, & *rapiet* tunc legendum. ſic pro poſteritate dixiſſe Propertium Lib. III. I. 23.

Omnia poſt obitum fingit majora vetuſtas.

Paſſeratius notavit. & Dionyſ. Gothofr. ad Varron. de L. L. princ. p. 1570. ita apud Ovid. v. Triſt. IX. 7.

Te praeſens mitem, te noſſet ſerior aetas,
Scripta vetuſtatem ſi modo noſtra ferent.

eligat ergo Lector. BURM.

35. *Atlanteosque receſſus*] *Atlantidosque* unus Mediceus. forte *Atlentiacosqne.* ſequenti verſu, *ſi quis Maeotida* idem liber. HEINS.

36. *Maeotica paſcit*] *Maeotia* Claverii editio. paulo rectius, quod & Barthius curis ſecundis monuit. Adi quae annotamus infra IV. Conſ. Honor. v. 180. HEINS. vid. Oudend. ad Lucan. II. 641.

Audiit] *Audit & Juntin.* forte *Audit & egelido.* BURM.

Gelido ſi quem] Horat. Od. I. *manet ſub Jove frigido venator.* DELR.

37. *Calido ſi quis conjunctus in axe*] Hoc corruptum putant, non ego. *conjunctus*, ſcilicet naſcenti Nilo, quod ſequitur. *Conjuncto* abjunctus ſive disjunctus opponitur. *conjunctus* igitur contiguus, conterminus. ſubintellige naſcenti Nilo. primus Vatic. *convinctus.* Barthius ex editionibus nonnullis notat *cognatus*, & interpretatur. ſed fruſtra. HEINS. Sed an Latine ſatis dicatur *conjunctus* pro vicino, dubito. & ſubintelligere *naſcenti Nilo* durum. cum pro cognato, aut aliqua neceſſitudine juncto, ſaepe apud noſtrum & alios occurrat, unde gloſſa illa *cognatus* nata, nec Gronovius, qui ad Liv. XXII. 10. de *juncto* hoc ſatis probat, ullum exemplum producit de *conjuncto.* eſſe & qui *compunctus* legunt, addit. ſed *conjunctus* eſſe, qui cohaeret quaſi alicui homini vel loco, ut indiſſociabilis. vid. II. in Rufin. 239. quod hic locum non habet. vellem MSS. darent *calidum ſi quis conjectus in axem.* quamvis & *calido in axe* poſſet ſervari, ut *conjectum in gutture ferrum* Ovid. III. Met. 90. *conjicere* vero *in locum* ſaepe occurrit pro abire. Cicer. v. ad Attic. *conjecit ſe in ultimam provinciam.* BURM.

39. *Numquamque levantibus*] *numquam relevantibus* Gyraldi liber, ut ſupra vs. 7.

40. *Circumflua luxu*] Talis ille, ſed vafer, Criſpi nepos apud Tacitum (III. Ann. 30.) *per cultum & mundicias luxu proprior, vigore animi par erat ingentibus negotiis, eoque acrior, quo ſomnum & inertiam magis oſtentabat. Multi* vero, Seneca teſte, *per ornamenta feriuntur:* atque de hoc Probo quaedam ſiniſtra apud Amm. Marc. CLAVERIUS. *fluxu* in quibusdam.

41. *Intactum vitio ſervare rigorem*] Non *vigorem* optimus Gyraldi liber, ut Cato apud Lucanum II. 389. dictus *rigidi ſervator honeſti.* unde & apparet perperam *regnare* hic in nonnullis libris legi. apud Paterculum Lib. II. cap. 98. *Eſſe mores ejus rigore & lenitate mixtiſſimos*, ut recte illic caſtigant. HEINS. vid. ad Ovid. IV. Ep. 118. & perpetua eſt harum vocum permutatio. ſed *rigor*, a Stoicis maxime probatus, debet hic praeferri, ut I. Stilic. 32.

Hunc rigor, hunc pietas &c.

& IV. Conſ. Hon. 402. *Triſte rigor nimius.* & ita paſſim. BURM.

45. *Denſo currentia munera nimbo*] Vet. Lib. quem mihi donavit Ludovicus Carrion, Juriſconſ. primarum artium princeps, *denſos c. m. nimbos*, & paulo poſt: *ſed quis tellure revulſa ſollicitis fodiens miretur collibus aurum.* nihil repono, neque reponendum puto. Sententia eſt, ſi quis in imis terrae radicibus aurum fodiens, inventam quantitatem aliquam miratur, admiretur ille potius liberalitatem Probi, qui tantum quotidie largiebatur, quantum ſtagna Tagi &c. DELR. *Denſo nimbo* in v. Cod. eleganter & praeclara alluſione ad miſſilia & ſparſiones. Vir doctus libenter ex L. Carrione legiſſet *denſos nimbos*, ſed cauſam non video mutationis, quamvis Martialis dicat:

Et Cilices nimbis hic maduere ſuis.

& quod

Adſiduos intrare inopes, remeare beatos.
Praeceps illa manus fluvios ſuperabat Iberos
Aurea dona vomens. ſic quis tellure revulſa
Sollicitis fodiens rimatur collibus aurum:

Quan-

& quod magis ad rem:

Nunc veniunt ſubitis laſciva numiſmata nimbis. CLAV. *Denſos currentia munera nimbos* rectius unus Mediceus, & Deirii liber, quam vulgati *denſo nimbo: nimbi* a poëtis paſſim haec munera dicuntur, quae in populum ſpargebantur, praeſertim cum de ſparſione theatrali agitur. Martial. Lib. VIII. Epigr. LXXVIII.

Nunc veniunt ſubiti laſciva numiſmata nimbi.

ſic bene veterrimus Vaticanus, non *ſubitis nimbis.* ſic *nimbus croci* & ſimilia paſſim apud poëtas. *grandinem ſerenam* dixit Statius Sylvar. Lib. I. VI. 21. Saturnalibus:

Qualis per cuneos hyems Latinos
Plebem grandine concutit ſerena.

perperam illic nunc legere eſt *ſerenam.* ſic *imbres ſereni* apud noſtrum Idyllio de Nilo, & *madidum ſerenum* Rapt. Proſerp. II. 91. *nubes ſerenae* HEINS. Parum refert an *denſo nimbo*, an *denſos nimbos* legamus, quum idem ſenſus exeat. ſed τὸ *currere* non ſatis placet, cum neſciam *nimbos* dici poſſe *currere*, quod de aqua perenni & fluviis recte dici Barthio facile credimus. nihil tamen habeo quod ſubſtituam. ſi *manantia*, quod verbum cum *curro* commutant codices apud Ovid. II. ex Pont. X. 28. vel *ſtillantia* liceret ſubjicere, proprie magis locutus eſſet. Sed legamus Claudiani verba pro incertis conjecturis, & potuit Claudianus hoc verbo *currere* abuti, ut & Statius fecit Lib. V. Theb. 361. qui *currere ſpicula Cortynia* dixit. atqui & telorum *nimbos* dici notum eſt. effuſa ergo munera vult tanta copia, ut omnibus ſufficerent. Sed quum diu me hic locus torſiſſet, & paulo poſt agi viderem de muneribus ſive donis, tandem ſubiit mentem cogitatio, hic de muneribus ſive donis non agi, quae inepte *currentia* dicerentur; ſed per *munera* intelligendos ludos & theatra, ad quae populus denſo agmine, quod *nimbum* vocat, currit. ſic Ovid. I. Art. 93 comparat agmini formicarum & examini apum, & deinde addit,

Sic ruit in celebres cultiſſima femina ludos &c.

quare hic legere fortaſſe melius eſſet,

Quippe, velut denſo currunt ad munera nimbo,
Cernere ſemper erat populis undare penates. &c.

apta mehercule comparatione domus Aniciae, omnibus patentis & celebratae, cum Theatro, ad quod ingens multitudo hominum confluit. *equitum nimbos* dixit noſter I. in Stil. 353. BURM.

47. *Aſſiduos.*] *aſſiduis* Voſſianus codex a manu ſecunda, ut ad *populis* referatur, & poſt hanc vocem diſtinguatur. qui ſint *aſſidui* vid. Gronov. de Pec. veter. Lib. IV. Cap. 9. BURM.

48. *Praeceps*] Nimis acutus hic Barthius, qui a *praecipiendo* deducit, quum idem ſit quod prona, parata ad effundendum, ut fluvii praecipites dicuntur, ita *Nar praeceps* Ovid. XIV. Metam. 330. non concinnum vero puto *vomens*, quod manui vix convenit, quae fundit, projicit, non vomit. ita non loqueretur Virgilius nec Naſo. BURM.

49. *Sic quis*] vetus haec eſt lectio: alias *ſi quis*, non bene. CLAVER.

Sic quis tellure revulſa Sollicitis fodiens rimatur collibus aurum] Haec procul dubio corrupta ſunt. Claverii lectionem expreſſimus, nam vulgo *ſi quis.* Rapheiengius *ſi quid.* Scaliger in ora libri ſui *ſic qui.* Petavianus liber *ſed quis* per interrogationem. quomodo & unus Pulmanni. Leidenſis a manu ſecunda *quantum*; ſed ſcripti plerique cum vulgatis *ſi quis* tuentur. Forte,

——— *ceu qui tellure revulſa*
Sollicitis fodiens rimatur collibus aurum.

vel *ſic qui.* Cl. Barthius tranſpoſitione huic loco medetur, qui videndus. τοῦ *auri* ſuperflua repetitio eſt, cum jam dixerit *Aurea dona vomens.* Puto ſcriptum fuiſſe *auſtr̄.* quod & pro *auſter*, & *auſtrum* capi potuit. τὸ *auſter.* vero pro *Aſtur.* quomodo & alibi peccatum. De auri foſſoribus Aſturibus notum. Lucanus Lib. IV. 298.

Non ſe tam penitus, tam longe luce relicta
Merſerit Aſturii ſcrutator pallidus auri.

ubi perperam *Aſſyrii auri* nunc circumfertur, etiam in membranis omnibus, quas magno numero conſului. pari modo Serenae Laude noſter *effoſſis nec pallidus Aſtur oberrat montibus.* Paulinus in carmine Sapphico ad Nicetam, *Pallidos auri legulos in aurum vertis*, ubi *Callidos* perperam legitur. Silius Lib. I. 133.

——— *Aſtur avarus*
Viſceribus lacerae telluris mergitur imis,
Et redit infelix effoſſo concolor auro.

Statius Sylv. IV. VII. 13. ad Junium Maximum de Dalmatis,

Quando te dulci Latio remittent
Dalmatae montes, ubi Dite viſo
Palladus foſſor redit, erutoque
Concolor auro.

quibus locis alter alterum manifeſta imitatione expreſſit.

Quantum ſtagna Tagi, rudibus ſtillantia venis,
Effluxere decus: quanto pretioſa metallo
Hermi ripa micat: quantas per Lydia culta
Deſpumat rutilas dives Pactolus arenas.
Non, mihi centenis reſonent ſi vocibus ora,
Multifidusque ruat centum per pectora Phoebus,
Acta Probi narrare queam, quot in ordine gentes

Rexe-

preſſit. Noſter ipſe Conſulatu Manlii & Theodori.

Quidquid luce procul venas rimata ſequaces
Abdita pallentis fodit ſollertia Beſſi.

Sed *ſollicitis collibus* cur dixit? id enim duriuſculum videri poſſit. quare fuit, cum & hoc corruptum arbitrarer, ſcriptumque *Gallicis* olim pro *Callaicis*, ut ſaepe libri veteres habent, atque adeo totum locum ſic legendum:

——— *quidquid tellure revulſa*
Callaicis fodiens rimatur collibus Aſtur.

Latinus Pacatus (Paneg. c. 28.) *Quod de venis montium aut fluminum glareis quaeſitor Beſſus, ſcrutator Callaicus eruiſſet.* Callaicis enim Aſtures vicini, aut, ſi Paulo Oroſio credimus, Callaeciae pars fuerunt. Ita ille Libro VI. cap. 21. appoſite Martialis Lib. X. Ep. 17.

Accipe Callaicis quidquid fodit Aſtur in arvis.

ubi veterrimus codex Thuanus *Galliacis*. *Callaicum aurum* & *Callaicum metallum* Martialis idem alibi dixit: quomodo & Silius Italicus Lib. X. Confirmant iſta Lucani Lib. VII. 755. quae noſter reſpexiſſe viſus,

Quidquid fodit Iber, quidquid Tagus expulit auri,
Quodque legit dives ſummis Arimaſpus arenis.

Sollicitis tamen *collibus* dixiſſe videtur, quomodo *carcerem ſollicitum* Ovidius Amor. Lib. I. Eleg. VII. Certe auri foſſoribus plurimum moleſtiae devorandum erat, partim ob continuos graviſſimosque labores, partim ob aërem peſtilentem. Strabo Lib. XII. *καὶ θανάσιμον καὶ δύσοιστον εἶναι τὸν ἀέρα φασί.* ubi de fodinis agit. quibus paria habes & apud Lucretium Libro VI. adeo quidem, ut raro vitales eſſent hi foſſores, & pallorem vultu plerumque praeferrent, quod ex Lucani, Silii & Statii locis prolatis liquido apparet. atque ea de cauſa *pallentes Beſſi* noſtro dicuntur. Eo nomine & inter graviſſimas poenas habitum ad metalla damnari. Aliter haec Barthius. *Sollicitis* ergo *collibus* non tentandum; de caeteris ſententiam haud muto. *Rimatur* porro ex Iſingrini libro, non *miratur*, Raphelengius bene. Conſ. Manlii:

——— *venas rimata ſequaces*
Abdita pallentis fodit ſollertia Beſſi.

de Beſſis inter alios Vegetius Lib. IV. cap. 24. *ad ſpeciem metallorum, in quibus auri argentique venas Beſſorum rimatur induſtria.* noſter iterum Lib. II. in Stilich. 112.

——— *patulis rimatur faucibus aurum.*

ſimiliter libri ſcripti peccant apud Statium Theb. VII. 760. *ſcrutari* Lucretius de auri foſſoribus dixerat. HEINS.

Sollicitis] Ita *ſollicitus aether* Bel. Get. 379. an potuit dixiſſe pro *ſollicitatis*, ut ita *ſollicitare humum*, *aequora*, & ſimilia, paſſim obvia ſunt. ſic in Terent. Heaut. III. I. 52. *omnes habui ſollicitos* explicant Grammatici ſolo citatos, loco ſuo motos. Barthius *ſollicitos colles* interpretatur, quaſi curam agerent de abſconditis theſauris, ne detegantur ab hominibus, & materiem ſceleribus praeberent. quae longius petita eſt interpretatio. BURM.

Miretur] Sic in opt. cod. alii *miratur* & *rimatur*. idem Poëta de aurifodinis; *venas rimata latentes ſolertia*, quod videtur fulcire aliam lectionem. CLAV.

51. *Stagna Tagi rudibus ſtillantia venis*] *pallentia* primus Vatic. a munu ſecunda. a manu prima *fallantia*. HEINS.

52. *Effluxere decus*] Epigr. XXVII. dixit *vina fluens*. Manilius dixit *eminere undas*. Horatius *Rectum evaganti frena licentiae*. CLAVER. vid. ad Epigr. in Jacobum Mag. Petron. cap. LXXI. *amphorae Gypſatae, ne effluant vinum.* ubi vide notas, & ad II. Laud. Stilic. 263. & Tom. IX. Obſerv. Miſcell. p. 404.

Quanto pretioſa metalla] Sic conjeceram jam olim. atque ita in ora libri ſui Livineius. ſcripti quinque confirmant. vulgo *metalli*. Sequenti verſu durum videtur *quantas rutilas arenas*. Scriptum a noſtro igitur putem,

——— *quantum per Lydia culta*
Deſpumat rutilae dives Pactolus arenae. HEINS.

Barthii codex *quantum pretioſa metalli Hermi ripa micat*, ut *micat* active ſumatur, ut modo *effluxere*.

55. *Reſonent ſi*] Manuſ. *pateant ſi*, quod Vicetina editio, omnium, quas vidi, antiquiſſima confirmat. DELR. *pateant* primae editiones & ſcripti aliquot. mox, *Multifideque ruat*, non *Multifidusque* Leidenſis & unus Pulmanni, quod arridet Barthio. HEINS.

57. *Acta Probi narrare queam*] elegantius vet. cod. *numerare*, eritque amplius illo Ciceronianeo,

non

Rexerit, ad ſummi quoties faſtigia juris
Venerit, Italiae late quum frena teneret,
Illyricosque ſinus, & quos arat Africa campos.
Sed nati vicere patrem, ſolique merentur
Victores audire Probi. non contigit illi
Talis honor, prima cum parte vireſceret aevi.
Non conſul cum fratre fuit, vos nulla fatigat
Cura, diu majora petens: non anxia mentem
Spes agit, & longo tendit praecordia voto.
Coepiſtis, qua finis erat. primordia veſtra
Vix pauci meruere ſenes: metasque tenetis

Ante;

non dicam exornare ſed enarrare C. Caeſar &c. DELR. *numerare* Delrii Codex. ut III. Conſ. Honor. 52.

Facta tui numerabat avi.

mox *lento voto*, non *longo* idem Delrii Codex, & unus Pulmanni. Statius tamen Lib. I. Theb.

—— *longo conſumit gaudia voto.* HEINS.

Ita Albinovanus ad Liviam vs. 448.

Acta ſenem faciunt, haec numeranda tibi.

& Ovid. III. Faſt. 719. ubi legebatur,

Sithonas & Scythicos longum eſt narrare triumphos.

Heinſius reſtituit *longum enumerare.* vid. & Lib. I. in Rufin. 251. BURM.

Probi] Legi nuper in Eccleſiaſtica viri illuſtriſſ. hiſtoria Epitaphium hujus Probi, quod Maff. Vegius ab interitu vindicavit, diruente Nicolao V. P. M. ubi haec inter caetera:

Primus eras, nullique patrum virtute ſecundus:
Nunc renovatus habes perpetuam requiem.

Erat & eodem in templo ſeu Mauſoleo Proba ejus uxor ſepulta, quibus haec etiam poſita ſunt:

Sublimes quisquis tumuli miraberis arces,
Dices quantus erat, qui Probus hic ſitus eſt.
Conſulibus proavis, ſocerisque & Conſule major
Quod geminas Conſul reddidit ipſe domos.
Praefectus quartum toto dilectus in orbe,
Sed fama emenſus quicquid in orbe hominum eſt.
Solamen tanti conjux tamen optima luctus
Hoc Proba ſortita eſt, jungat ut urna pares.

vide reliqua. CLAVER. legitur apud Gruter. p. CCCCL.

In ordine] id eſt ordine, ut ita in Manlio recenſeat gentes, quibus praefuit.

58. *Faſtigia juris*] Forte Praefecturam urbis & Praetorii per Illyricum & Africam intelligit. BURM.

59. *Italia late* &c.] Fuit Sex. Petronius Probus, ut hinc & ex inſcriptionibus duabus, quae Romae in domo Caeſia viſuntur, & Ammiano, denique aliis ſcriptoribus patet, quater Praefectus Praetorio Italiae, Illyrici ac Africae, Conſulque Galliarum ordinarius. DELR.

61. *Sed nati*] *Et nati* Vicetin. Ald. Parm. Junt. Col. mox *Probi* eſt genitivus. nati victores patris Probi jure vocantur. An *Probi* ſit pluralis numeri neſcio, ut nec an *victores* recte dicantur abſolute. forte natum hoc ex proximo *vicere.* ego mallem *ductores*, ut vs. 9. *nam ſaepe ſoles ductoribus illis Inſtaurare vias.* ita magiſtratus & praecipue Conſules vocat, quam dignitatem ſolos meruiſſe & dici conſules Probos jactat, & voces hae *ductor* & *victor* centies commutatae. ut apud Virgil. X. Aen. 602. vid. Drakenb. ad Sil. IX. 199. & hoc ſequentia *non contigit illi talis honor* poſcere videntur. BURM.

62. *Non contigit illi*] *nunc* Mediceus & Palatinus. Puto *num.* HEINS.

63. *Aevi*] *orbi* Voſſ. Codex. & v. ſeq. *nec* pro *non.*

64. *Vos nulla fatigat cura, diu majora petens*] haec Barthius explicat, quaſi minores res in tranſitu expedirent, & intenti eſſent ſemper majoris momenti rebus. Dubito vehementer. ſed per *curam diu majora petentem* ambitionem indicari puto, quum enim alii per gradus adſcenderent, & diu deberent petere majores honores, ut apicem omnium honorum Conſulatum adtingerent, hos dicit hanc ambitionem non fatigaſſe, quia primo aevo Conſules ſunt facti, nulla ambitione aut prenſatione diu fatigati, & hoc ſequentia de ſpe & longo voto firmant. & haec eſt ambitionis natura, ut ſemper majora petat, & etiam *diu*, ſi debent per gradus provehi. Barthii codex, *cura Dei, majora petit is anxia mentem.* BURM.

66. *Et longo*] egregie Vet. Lib. *lento.* DELR. parum refert. ſed & Statius I. Theb. 322. *longo conſumit gaudia voto.* illa vocabula vero paſſim confundunt librarii, & ita *longa & lenta ſpes*, de qua vid. ad Ovid. II. Epiſt. 9. & ſimilia dicuntur. BURM.

67. *Quo finis erat*] *qua* omnino legendum, & ſic Barthius. HEINS. *quo* alter Voſſii Codex.

71. *Par-*

Ante, genas dulces quam flos juvenilis inumbret,
Oraque ridenti lanugine veſtiat aetas.
Tu, precor, ignarum doceas, Parnaſſia, vatem,
Quis Deus ambobus tanti ſit muneris auctor,
Poſtquam fulmineis inpellens viribus hoſtem
Belliger Auguſtus trepidas laxaverat Alpes,
Roma Probo cupiens dignas perſolvere grates,
Sedula pro natis dominum flexura rogando
Ire parat. Famuli currum junxere volantem
Impetus, horribiliſque Metus, qui, ſemper agentes
Praelia, cum fremitu Romam comitantur anhelo,
Sive petat Parthos, ſeu cuſpide turbet Hydaſpen.
Hic ligat axe rotas: hic ſub juga ferrea mittit
Cornipedes, rigidiſque docet ſervire lupatis.
Ipſa, triumphatis qua poſſidet aethera regnis,
Adſilit, innuptae ritus imitata Minervae.
Nam neque caeſariem crinali ſtringere cultu,
Colla nec ornatu patitur mollire retorto;
Dextrum nuda latus, niveos exſerta lacertos,
Audacem retegit mammam, laxumque coërcens
Mordet gemma ſinum. nodus, qui ſublevat enſem;
Album puniceo pectus diſcriminat oſtro.
Miſcetur decori virtus, pulcherque ſevero
Armatur terrore pudor, galeaeque minaci,
Flava cruentarum praetenditur umbra jubarum;
Et formidato clipeus Titana laceſſit

71. *Parnaſſia*] *Parnaſia* alter Voſſii Cod.

73. *Poſtquam fulmineis*] Poſtquam Theodoſius Imperator, tyrannis devictis, Alpes Julias patefecit. DELR.

76. *Pro natis*] *gnatis* unus Pulmanni. HEINS.

77. *Ire parat*] *jure parat* Marcil.

79. *Romam comitantur*] *dominam* Gronovius, ut alterum ex Gloſſa ſit procuſum. HEINS.

80. *Turbet*] *turpet* Exc. Voſſii.

81. *Ligat*] Ita Lib. I. de Rapt. 298.

——— *Torvos inviſa jugales*
Alecto temone ligat. BURM.

Sub juga ferrea nectit] Iſingrini liber *mittit.* quod Raphelengius & Claverius ſecuti. Vulgatam lectionem non temere damnem. ſic *nexos ad juga tarda boves* Avienus dixit Fab. 32. & fab. 28. *cervicem innectere aratro.* noſter Nupt. Celerinae v. 104.

Florea purpureas adnectunt frena columbas.
ſub juga vertit. prim. Vatic. ut Lib. II. de Raptu:
Vertunt emeritos ad paſcua nota jugales. HEINS.
Sed in IV. Conſ. Honor. 607. in MSS.

——— *Caſpia nectit eburnis*
Colla jugis. quare retinui *nectit.* BURM.

83. *Quae poſſidet aethera regnis*] *qua* legendum ex Leidenſi libro bene vidit Cl. Gronovius III. Obſ. 14. nec aliter Aldus. ſic & ſupra Barthius, *Coepiſtis qua finis erat.* infra etiam cum ſcriptis corrigendum:

——— *qua fine ſub imo*
Anguſtant aditum curvis anfractibus Alpes. HEINS.
Ipſa triumphantum qua poſſidet aethera regnis Junta. ſed *triumphatum qua* Vicetin. Parm. & Exc. Voſſ.

85. *Caeſariem*] de mulieris coma dici probat Barthius ad Epithal. Honor. 99. vid. ad Virg. IV. Georg. 337.

88. *Retegit*] *tetigit* vitioſe Vicetin.

90. *Pectus*] *rectus* Junt.

Lumine, quem tota variarat Mulciber arte.
Hic, patrius Mavortis amor, foetusque notantur
Romulei. pius amnis ineſt, & bellua nutrix.
Electro Tiberis, pueri formantur in auro.
Fingunt aera lupam: Mavors adamante coruſcat.
Jam ſimul emiſſis rapido velocior Euro
Fertur equis, ſtridunt Zephyri, curſuque rotarum
Saucia dividuis clareſcunt nubila ſulcis:
Nec traxere moras, ſed lapſu protinus uno,
Quem poſcunt, tetigere locum; qua fine ſub imo
Anguſtant aditum curvis anfractibus Alpes,
Clauſtraque congeſtis ſcopulis duriſſima tendunt,
Non alia reſeranda manu, ſed pervia tantum
Auguſto, geminisque fidem mentita tyrannis.
Semirutae turres, avulſaque moenia fumant.
Creſcunt in cumulum ſtrages, vallemque profundam
Aequavere jugis. ſtagnant inmerſa cruore

Cor-

95. *Arte*] *hoſte* Excerpt. Voſſ.

96. *Foetusque Romulei*] incurioſe dictum notat Barthius, ſed quia, ut quidam ſcribunt, Romus, qui eſt Remus, & alter per diminutionem Romulus dictus fuit, poteſt uterque dici *Romulei foetus*, quia ambo infantes erant, & quaſi Romuli. BURM.

97. *Pius amnis ineſt*] Sic plerique ſcripti. Moreti liber *pius annus*, unus Mediceus *prius amnis*. proxime verum. Vulgo *poſt amnis*. *Pius amnis*, quod pueris ſibi objectis pepercerit. atque ita curis ſecundis Barthius. HEINS. Florus Lib. I. I. *Tiberinus repreſſit amnem*. in codice Sixii erat *poſt amnis iners*, etiam eleganter, ut *languida flumina* Eidyll. IV. 28. BURM.

98. *Pueri*] *pinus* Vicetin.

99. *Fingunt aera lupam*] Haec magni Scaligeri conjectura, quam Raphelengius & cum Claverio Barthius merito probarunt. Gyraldi liber cum Petaviano *Pingunt*. vulgo *Tingunt*. Lib. I. de Rapt. v. 265.

Nec non & patrui fingit ſacraria ditis.

Sic enim ſcripti quidam. ante ibidem dixerat *tenero clementior aevo Fingitur*. Vera ſcriptura eſt in primo Vaticano. HEINS.

102. *Clareſcunt*] vid. IV. Conſ. Hon. 192. 110. & I. Rapt. 230.

104. *Fine ſub uno*] Τὸ *uno* praeceſſerat proxime *lapſu protinus uno*. quare ſcribendum *fine ſub imo*. Barthius malit *fine ſupino*. Statius via Domitiana,

Sed quam fine viae recentis imo
Albam crinibus infulisque cerno?

qui locus Barthianam conjecturam ſatis enervat ac jugulat. *imus finis* pro extremo ponitur, quomodo & *imus angulus* ſaepe. HEINS.

105. *Anguſtant*] *anguſtare* Colin. & Junt.

106. *Congeſtis*] *conjectis* quidam Codices, & Heinſius in prioribus editionibus, & ſolent hac voces conmutari. vid. ad Ovid. I. Amor. IX. 12. *tendunt* pro extendunt capio, ut longae ſint illae anguſtiae & clauſtra. exempla ſuppeditabunt notae Heinſii ad Ovid. X. Met. 506. & Oudend. ad Lucan. VI. 39. BURM.

108. *Geminisque fidem*] Maximo primum, deinde Eugenio. DELR.

110. *Creſcunt in cumulum*] Barthius praefert ſcriptorum quorumdam lectionem *Creſcunt in tumulum ſtrages*. vulgati *in cumulum*: ſed *acervi ſtragum* paſſim occurrunt apud poëtas. Bello Gildonico vs. 32. ex antiquis codicibus *cumulos repletos ſtragibus* habes. HEINS. *Strages* hic pro ipſis cadaveribus ſumuntur, quae creſcere poſſunt non in tumulum, ſed cumulum. Quintil. Decl. IV. 17. *exſultant ſuper ſtratorum corporum ſtrages*. nec diſſimiliter Val. Flac. V. 695. dixit *quantis inſultet acervis*. ubi vide notata. & Ovid. V. Met. 88. *adſtructos morientum calcat acervos*, melius quam *exſtructos*; eſt enim idem quod noſter *creſcentes in cumulum* dixit. & ita hae voces commutantur in MSS. apud Lucan. IV. 98. & V. 643. Si in *tumulum* creſcerent, abſurdum eſſet addere *aequare vallem jugis*; tunc enim tumulus quidem in valle exſtaret, ſed nunc repleta vallis tota aequatur monte, ut nulla vallis adpareat, ſed cumulo iſto repleto aequata ſit verticibus montis. In Vicetin. erat vitioſe *in culmine*. BURM.

11. *Immenſa*] *immerſa* Cod. Barthii, quem vide. & ita edidit Claverius.

112. *Tra-*

Corpora: turbantur permiſto funere manes.
Haud procul exacto laetus certamine victor
Ceſpite gramineo conſederat, arbore fultus
Acclines humeros. dominum gaviſa coronat
Terra ſuum, ſurguntque toris majoribus herbae.
Sudor adhuc per membra calet, creberque recurrit
Halitus, & placidi radiant in caſſide vultus.
Qualis, peſtifera populatus caede Gelonos,
Procubat horrendus Getico Gradivus in Haemo.
Exuvias Bellona levat, Bellona tepentes

Pulvere

112. *Traduntur permixto*] *truduntur* agnoſcunt Vicet. & Pariſienſes: Lugdun. & Baſileenſ. *traduntur.* Manuſc. & Moguntini, quod non repudio, *turbantur* DELR. *turbantur* Iſingrinus & ſcripti aliquot ex noſtris. Primae editiones *truduntur*, quomodo ex conjectura viri illuſtris Raphelengius, cum *traduntur* in vulgatis libris legeretur inſulſe. Lib. I. in Rufin. 381. *imo barathri trudere receſſu.* ita ſecundus Vaticanus, non *claudere*, aut *condere.* IV. Conſ. Honor. 495. *patria moeſtus non truditur exul.* Epiſt. ad Hadrianum, *hic undique truditur exſul.* HEINS. *turbantur* verum eſt. ut neſciatur, quis ſit, qui ſepulchro condatur, quia *confuſa corpora amiſere notas*, ut Lucanus ſimili fere in re dicit Lib. II. 167. BURM.

115. *Acclives*] Ita veteres editiones. ſed Barthius recte *acclines* reſtituit, quem vide, eſt imitatio Virgilii Lib. X. Aen. 835. BURM.

117. *Crebroque recurrit Halitus*] *creberque* Aldus & ſcripti, rectius. ut Lib. II. in Eutrop. 323. *creberque recurrit Nuncius in caſſum.* HEINS. aemulatum credo illa Virgilii IV. Aen. 3. *multusque recurſat gentis honos.* licet de alia re. *crebrisque* Vicetin. & Parm. BURM.

120. *Gradivus in arvo*] Vet. Lib. *Haemo.* ſic Papin. I. Thebaid. *Geticoque pecus ſtabulare ſub Haemo.* de Haemo Livius Lib. XL. Vet. Lib. tertio abhinc verſu *ſplendoribus Haemum.* DELR. *in Haemo* Delrii codex, & tres ex noſtris, non *in arvo.* recte. illa Statii reſpexit Theb. IX.

—— qualis Getico procumbit in Haemo
Coelo mixta comas quercus.

noſter Lib. I. in Rufin.

Mavors, nubifero ſeu tu procumbis in Haemo.

Haemus certe Marti ſacer, unde Mavortius Silio XI. 466. dictus. Statius Theb. VI.

—— adverſo riſit Gradivus ab Haemo.

& Lib. VII. Martis hoſpitium deſcribens:

—— adverſo domus inmanſueta ſub Haemo.

Callimachus Hymno in Delon:

Ἥμενος ὑψηλῆς κορυφῆς ἐπὶ Θρήϊκος Αἵμου,
Θοῦρος Ἄρης ἐφύλασσε σὺν ἔντεσι.

atque ita paſſim poëtae. quamquam pro vulgata ſcriptura facere nonnihil videtur illud Maronis:

Gradivusque pater Geticis qui praeſidet arvis.

Caeterum pro *horrendus*, *horrendum* Leidenſis. optime. *procubare horrendum*, ut Conſ. Manlii:

——— nec dentibus unquam
Inſtrepis horrendum.

Virg. Aeneid. XII. *horrendumque intonat armis.* ſic & *blandum rubere* ſupra. *ſaevum fremere* Lib. II. de Rapt. Proſ. v. 243. & *praeſagum canere*, ibid. v. 7. ex antiquis codicibus. *cruentum mugire*, Lib. I. in Rufin. *regale tumere* & *ſaevum nutare*, Lib. II. *inmane fremere*, Conſ. Manlii. *fictum anhelare*, Lib. I. in Eutrop. *flebile ſuſpirare*, & *inſanum proclamare*, Lib. II. *anile gemere*, Lib. I. in Stilic. atque ita paſſim. quorum & pleni Statius, Silius, alii. emendandus tamen ille Lib. IV. Theb. ex membranis:

—— capiti tremit aerea caſſis
Ter niveum candente juba.

jubam triplicem intelligit, cujus & Virgilius mentionem facit. vulgo, *Ter nivea ſcandente juba.* HEINS. In omnibus exemplis, quae Heinſius adducit, & praeter quae plurima ſunt, nullum reperio, unde *jacere* vel *cubare horrendum* eleganter dici mihi videtur; ſed vel ſonitum aliquem, vel externum corporis habitum, quibus terror incutitur adſpectantibus, adjuncta verba notant. ideoque unius codicis auctoritate non auſim mutare *horrendus.* in Leidenſi etiam codice erat *in anro* a manu prima, forte pro *antro*, licet *in Haemo* praeferam. *in arvo* erat in Vicetin. Parm. Ald. Junt. & aliis. ita & Stat. VI. Theb. 665.

Qualis Biſtoniis clypeus Mavortis in arvis. BURM.

121. *Exuvias Bellona levat*] *gerit* Gyrald. pr. Vatic. Farneſ. & unus Mediceus, ſed praeſtat alterum. HEINS.

Bellona tepentes] Ita in Plantiniano & Palmerii codice reperit Delrius. & in Excerptis Voſſii Heinſius, qui & recepit in textum, pro *belloque tepentes*, ut edidit Claverius: quamquam & *belli*

pulvis

Pulvere ſolvit equos; inmenſaque cornus in haſtam
Porrigitur, tremuliſque ferit ſplendoribus Hebrum.
Ut ſtetit ante ducem diſcuſſas Roma per auras,
Conſcia ter ſonuit rupes, & inhorruit atrum
Majeſtate nemus. prior hic; O numen amicum,
Dux ait, & legum genitrix, longeque regendo
Circumfuſa polo, conſors adjuncta Tonanti,
Dic agedum, quae cauſſa viae? cur deſeris arces
Auſonias, coelumque tuum? dic, maxima rerum.
Non ego vel Libycos ceſſem tolerare vapores,
Sarmaticoſve pati medio ſub frigore Coros,
Si tu, Roma, velis. pro te quaſcumque per oras
Ibimus, & nulla ſub tempeſtate timentes

Sol-

pulvis dici eleganter poſſit, ut III. Conſ. Honor. 37. *grato reſperſus pulvere belli.* & Val. Flacc. II. 419. *pulverem pugnae* dixit. alii ſaepe alia epitheta addunt, & ſimpliciter etiam dicunt. vid. ad Val. Flac. I. 13. ideoque lectori optionem relinquimus. *Exutas vias Bellona leva*, *Bellona repentes* Vicetin. *belliſque tepentes* Parm. BURM.

122. *Cornus in haſtam porrigitur*] *in hoſtem* Barthius legit primis curis, ſecundis *in actam.* alius *in aſtra.* nihil mutandum. Hoc vult: inmenſam illam cornum Marti pro haſta fuiſſe, uſum haſtae praebuiſſe. ſic infra, *turrigerae ſurgunt in culmina ripae.* vide notas ad Lib. I. in Rufin. v. 151. apud Statium Achill. I. *jamque Odryſiam Gradivus in haſtam Surgeret.* HEINS. Senſum, quem Heinſius dat, non ex verbis exire puto. ſed voluit Poëta ſine dubio Martem exarmari miniſterio Bellonae, & haſtam manibus ejus ablatam fixam fuiſſe terrae, & hinc ſplendore ſuo percuſſiſſe Hebrum. quare ego mallem legere *in auras porrigitur*, ut fixa fuerit & ſurrexerit in altum. arma enim depoſita juxta cubantes jacere, & haſta figi ad caput ſolebant in terra. vid. ad Ovid. I. Amor. IX. 26. ſed quia ſequitur *auras*, non alienus eſſem a Barthii *in aſtra.* ſaepe enim illa hyberbole utuntur poëtae. ut II. de laud. Stilic. 372. *tendens ad ſidera quercum.* vid. ad Grat. Cyneg. vs. 143. nam vulgata inepta eſt. quia *cornus* eſt ipſa haſta. jam *haſta in haſtam porrigitur*, quis ferat? BURM.

124. *Auras*] *aures* Vicetin.

125. *Conſcia ter ſonuit rupes*] ſic optimus Moreti liber, ut olim conjeceram. vulgo *tunc ſonuit.* Lib. II. de Rapt. *ter cardine verſo Praeſagum cecinere fores.* ſic & alibi. *Concita* etiam Leidenſis. non male. mox *inhorruit atrum*, non *acri*, cum ſcriptis legendum, quod Delrius jam vidit & Raphelengius. ut apud Virgilium:

—— *horrentique atrum nemus imminet umbra.*

Opinor praeterea repetendum *ter. ter inhorruit atrum nemus.* HEINS. probabilem Heinſii conjecturam facit vitioſa lectio edit. Vicetinae, quae *inhorruit acriter*, ut *ter* aberraverit loco. forte etiam *conſcia ter ſonuit rupes, ter inhorruit acri* &c. *atrum* Parm. BURM.

Inhorruit acri] Solus Vicetin. *acriter*, unde ceteri *acri* effecerunt ingenioſe; niſi in vet. Cod. inveniretur *atrum* & *luci*, minime caedui, nihil, aut parum admodum, lucerent. DELR.

126. *Prior hic*] malim *prior huic.* HEINS.

128. *Adjuncta Tonanti.*] Roma ſcilicet, cui pulcherrimum templum extructum fuit in monte Palatino e regione Capitolii. CLAVER. *addicta* eſt in Codice Voſſiano, edit. Vicetin. Iſingriniana, & aliis edit. *adducta* in Juniano & Barthiano. *addita* Parm. blanditur admodum τὸ *addicta*, quaſi conſilio Deorum haec dignitas ipſi addicta eſſet. *Tonantis* idem Junian. & Voſſ. BURM.

129. *Dic agedum*] An, *Dic, age, dic, quae cauſſa viae?* vid. ad Ovid. IV. ex Pont. III. 21. BURM.

131. *Labores*] ex ſequenti verſu apparet legendum cum v. l. *vapores.* porro ne quis fallatur, haec non ab Honorio, ſed Theodoſio ſeniore, qui nondum e vivis exceſſerat, dicuntur. DELR. *tolerare vapores* recte ex ſuo libro Delrius. perperam vulgo *labores.* Lucan. IV. 305.

Quoque minus ſiccos poſſent tolerare vapores,
Quaeſitae feciſtis aquae.

Lib. IX. 588. *monſtrat tolerare vapores. Non jubet.* ſic vetus liber. Ovid. II. Metam.

—— *neque enim tolerare vapores*
Ulterius potuit.

Aethiopum vapores ſic & noſter dixit Lib. I. in Stilich. 180. & alibi. HEINS. vid. ad Silium XIV. 583.

133. *Per oras*] *per horas* Vicetin. Ald. Junt. ut tempeſtates anni intelligat. ſed millies in MSS. *orae* & *horae* adſpiratione addita occurrunt. BURM.

135. *Hi-*

Solſtitio Meroën, bruma tentabimus Hiſtrum.
Tum regina refert; Non me latet, inclyte rector,
Quam tua pro Latio victricia caſtra laborent:
Nec quod ſervitium rurſus, Furiaeque rebelles
Edomitae paribus ſub te cecidere triumphis.
Sed, precor, hoc donum cum libertate recenti
Adde, precor, ſi vera manet reverentia noſtri.
Sunt mihi pubentes alto de ſemine fratres.
Pignora cara Probi, feſta quos luce creatos
Ipſa meo fovi gremio. cunabula parvis
Ipſa dedi, cum matris onus Lucina beatum
Solveret, & magnos proferrent ſidera partus.
His ego nec Decios pulchros, fortesve Metellos
Praetulerim: non, qui Poenum domuere ferocem,
Scipiadas, Gallisque genus fatale Camillos.
Pieriis pollent ſtudiis, multoque redundant
Eloquio. nec deſidiis, dapibusve paratis
Indulgere juvat: nec tanta licentia vitae
Abripit, ut mores aetas laſciva relaxet:
Sed gravibus curis animum fortita ſenilem
Ignea longaevo frenatur corde juventus.
Illis, quam propriam ducunt ab origine, fortem

Sic

135. *Hiſtrum*] *Hebrum* in Barthian. & Moreti.

137. *Quam tua*] ita pro diverſa lectione in Petaviano notatum, & bene. Vulgo *Quod tua*. *Quam* pro *quantum*, neque aliter Palatinus, & a manu ſecunda primus Vaticanus. Heins. *laborant* Junian. & alii, quia olim legebatur *quod tua*, & mox *cecidere*. in Voſſiano etiam, *Nec quod ſervicii*. Burm.

139. *Paribus*] ut enim Maximi, ſic Eugenii, vivi potitus erat. Delr.

140. *Sed precor hoc donum cum libertate recenti Adjicias*] *Adde, precor* Gyraldinus, vere, ut puto. certe primus Vatican. & Farneſ. *Adde* pro *Adjicias*, claudicante verſu. Geminatio illa τοῦ *precor* efficax eſt. Heins. Neſcio an in illa geminatione hic quaedam ſit venuſtas. forte,

Adde, prior tibi ſi remanet reverentia noſtri.

vel diſtingue poſt *Adde prior*. nam *precor* & *prior* alibi etiam commutantur. vid. ad Valer. Flacc. VII. 163. praeterea non eleganter dicitur *donum addere cum libertate recenti*, niſi poëtam excuſet aevi ſui ſcabrities. poſſet etiam *hoc donum, jam libertate recenti, Adde*. Burm.

146. *Proferrent ſidera partus*] Sic meliores ſcripti. vulgatum *praeferrent* admitti non poteſt, cum *praetulerim* mox ſequatur. *praeberent* Gyraldi liber. mox iidem ſcripti rectius, *Hic ego nec*, quam *non*. Heins. *proferrent* rectum. ut infr. v. 237. *quid protulit aequum Falſus olor*. pro *ſidera* vero intelligo menſes legitimos partui. Barthius de ipſo coelo & natura capit, quae laborarunt in proferendis his fratribus. niſi quis malit *magnos proferret, ſidera, partus*, per appoſitionem, ut paſſim *ſidera* dicuntur inluſtres viri, quos Lucina obſtetricans protulit. ſi quis *praeferrent* retinere vellet, explicandum eſſet, ſidera oſtendiſſe, promiſiſſe hos naſcentes magnos fore quondam viros, ut *praeferre* ſit prae ſe ferre. Burm.

149. *Fatale*] *lethale* Exc. Voſſii & Cod. Junii. *fatale Catullos* Vicent. eadem Exc. *forteſque Metellos*. Lucan. Lib. II. 545.

— cum fata Camillis
Te, Caeſar, magniſque velint miſcere Metellis.

151. *Deſidiis*] *Deſidiae* Heinſ.

152. *Juvat*] *parant* Colin.

153. *Abripit*] Sequor hic Claverium. vulgo *arripit*. Idem Claverius bene *ut relaxet*, non *aut relaxat*. haud dubie ex veteri libro. certe Palatinus, quem Barthius ubique ſuum codicem appellat, neſcio quo jure, *ut relaxat*. proxime verum. Heins. *arripuit* Junt.

159. *Do-*

Oramus praebere velis, annique ſuturum
Devoveas venientis iter. non inproba poſco.
Non inſueta dabis. domus hoc de more requerit.
Adnue. ſic nobis Scythicus ſamuletur Araxes,
Sic Rhenus per utrumque latus: Mediſque ſubactis
Noſtra Semiramiae timeant inſignia turres:
Sic fluat adtonitus Romana per oppida Ganges.
   Ductor ad haec: Optata jubes, ultroque volentem,
Diva, rogas. non haec precibus tentanda fuiſſent.
Uſque adeone meam condunt oblivia mentem,
Ut pigeat meminiſſe Probi, quo vindice totam
Vidimus Heſperiam, feſſaſque reſurgere gentes?
Ante dabunt hiemes Nilum; per flumina damae
Errabunt, glacieque niger damnabitur Indus;

Ante

159. *Domus hoc*] non *haec* ſcripti meliores. HEINS.

160. *Sic nobis*] *ſic vobis* Parm. Junt. Colin.

Araxes] Hermol. Barbarus in Plinianis Caſtigationibus *Jaxes*, qui Bactrianorum eſt, legit, cui cum tam veteres libri, quam vulgati, quotquot vidi, praeter Vicet. qui inſulſe *Artaxerxes*, omnes repugnent, & uno ore *Araxes* tradant, neque ego aſſentior. DELR. firmat vulgatam locus in Bell. Gild. 31. *non ut proculcet Araxem Conſul ovans.* BURM.

162. *Timeant inſignia turres*] Unus Pulmanni *ſtupeant.* ut VI. Conſ. Hon. 338.

Romanum ſtupuit Maeotia terra tribunal. HEINS. eadem variatio apud Silium V. 202. ubi vid. doctiſſ. Drakenborchium, & firmat ſequens *adtonitus.* vide & Lib. I. de laud. Stil. 54. BURM.

164. *Ad haec*] *adhuc* Vicetin.

165. *Non haec*] *Non huc* Vicetin. Parm. Junt. Ald.

166. *Condunt oblivia mentem*] malo *condant* cum Livineio. HEINS.

167. *Quo judice totam*] Qui haec de Praetorio Hiſpaniae intellegunt, nae illi ſe homines eſſe docent, eosque homines, qui nonnumquam graviter labantur. haud dubie enim de Italiae Praetorio, cui Probus praefectus fuit, agit. Legitur in membranis, *vindice.* DELR.

Probi] *bonis* Exc. Voſſii.

168. *Feſſaſque reſurgere gentes*] *turres* Moreti liber, elegantius. ut apud Statium Theb. IV. *magnaeque Amphionis arces Jam ſenio nudant latus.* de quo alibi in his notis. Valer. Flacc. IV. 20. *feſſae ſylvae.* & IV. 66. *feſſa juga.* hoc tamen loco vulgatae ſcripturae controverſia temere movenda non eſt, cum *turres* praeceſſerint. *Vindice* etiam pro *judice* Gyraldi liber & tres alii ex noſtris, quod Scaliger ac Delrius probant. Barthius improbare non debuit. HEINS. Sed *feſſae turres* eodem jure dici poſſunt, quo ante vs. 109. *ſemirutas turres* dixerat. nam vi bellica quaſſae & ſemirutae eleganter & Latine *feſſae* poſſunt dici. vid. *Heinſ.* ad III. Rapt. 352. & facilius librarii pro *turres* ſupponere potuerunt *gentes*, quaſi gloſſam, quam contra, quum numquam *gentes* interpretari potuerint *turres.* quae ut arces, urbes &c. ſaepe pro gentibus in iis habitantibus ponuntur. Sic apud Horat. I. Ep. III. 4. pro

An freta vicinas intercurrentia turres.

aliqui ſuppoſuerunt *terras.* quae vox etiam centies permutata in ſcriptis in *gentes.* praeterea *reſurgere* melius convenit turribus & moenibus, quam gentibus. Horat. III. Od. 3. 64.

Ter ſi reſurgat murus aheneus.

& ita *Troja reſurges* Ovid. I. Faſt. 523. & Remed. Am. 281. quamvis non negem *victos* & *feſſos* etiam *reſurgere* ſaepe dici. BURM.

169. *Nilum*] Suſpecta mihi vox eſt, & illa Hypallage Barthio excogitata pulchrum effugium eſt. vel explicandum de exundatione Nili, quae aeſtate fieri ſolet, non hieme, unde *aeſtivum Nilum* dicit I. in Ruſin. 187. vel latere poteſt vox rei, quam producit aeſtas, numquam hiems. manum Claudiani divinare difficile. Sed quid ſi *Ante dabunt hiemes meſſem*, vel *fruges.* tale quid certe deſidero. nec *Indum* pro fluvio capere neceſſe eſt, nec ideo *piger* reponere, quum *niger* & *decolor* Indus paſſim dicitur ex calore Solis, ut creditur, colore contracto. unde incredibile fit glacie damnatum iri. vid. Broukh. ad Propert. IV. III. 10. & ſi jam fluvius intelligendus eſſet, *niger* potuit dici, vel quia accolae nigri, vel pro alto, profundo, ut *nigrum*

Ga-

Ante Thyeſteis iterum conterrita menſis
Interciſa dies refugos vertetur in ortus,
Quam Probus a noſtro poſſit diſcedere ſenſu.
Dixerat, & velox jam nuncius advolat urbem.
Extemplo ſtrepuere chori, colleſque canoris
Plauſibus inpulſi ſeptena voce reſultant.
Laetatur veneranda parens, & pollice docto
Jam parat auratas trabeas cinctuſque micantes,
Stamine, quod molli tondent de ſtipite Seres,
Frondea lanigerae carpentes vellera ſilvae:
Et longum tenues tractus producit in aurum,
Filaque concreto cogit ſqualere metallo.
Qualis purpureas praebebat candida veſtes
Numinibus Latona ſuis, cum ſacra redirent
Ad loca nutricis jam non errantia Deli.
Illa feros ſaltus & deſolata relinquens

Maena-

Galaeſum explicant eruditi apud Virgil. IV. Georg. 126. ubi alii *piger* malunt. BURM.

Damae] *damne* Vicetin.

Glacieque niger] puto *glacieque piger*. agit enim de Indo flumine. HEINS. vid. Cerd. ad Virg. IV. Georg. 136. & Arentz. ad Plin. Paneg. XXX.

172. *Interciſa*] ſublegiſſe haec Statio II. Theb. 184. *Non fugeret diras lux interciſa tenebras* notat Gebhard. I. Crep. I. BURM.

173. *Poſſit*] *noſſit* Vicetin. *diſcendere* Parm. Junt.

174. *Jam*] omittit Vicetin. edit. quae & *advolat axem*.

176. *Septenâ voce*] mallem *ſeptena valle*, ſi per libros veteres liceret. *Septena voce* tamen, quia ex unoquoque colle vox & ſtrepitus excitabatur. HEINS. *pulſibus impulſi* Vicetin. Parm. Junt. & Colin. de *reſultare* vid. ad Calpurn. I. Eclog. 29. BURM.

178. *Trabeas*] Neſcio cui bono cuidam viro in mentem venerit exiſtimare hic muliebrem ſeu matronalem trabeam deſcribi, cum non illa, ſed conſularis, qua conſules labente imperio coeperunt uti, graphice depingatur. DELR.

Cinctuſque micantes] Ita ſcripti noſtri, etiam veterrimus Gyraldi, vulgo *curruſque*, perperam. Cinctum Gabinum intelligit, quem Virgilius quoque cum trabea conjungit, VII. Aen. 612.

Ipſe Quirinali trabea cinctuque Gabino
Inſignis.

alibi quoque noſter ſic conſularem togam vocat, ut Lib. I. in Eutrop. 300.

——— *cum tenderet artus*
Exangues onerare togâ cinctuque gravatos.

Lib. II. in Stilic. 331.

Hos etiam mirare libens ac ſuſcipe cinctus.

IV. Conſ. Honor. Aug. 602.

Hoc ſi Maeonias cinctu graderere per urbes.

quo loco nihil mutandum. Lib. I. in Eutrop. 28.

Rupta Quirinales ſumant ergaſtula cinctus.

VI. Conſ. Hon. 561.

Membraque gemmato trabeae viridantia cinctu.

& Epigr. XXII. 5. *placidos cinctus*. HEINS. *currus* tamen probare videtur Gronov. Diatr. Stat. cap. 36. *Jam parat auctoritas, curruſque*, Vicetin. *auratus trabeas* Parm. BURM.

179. *Tondent de ſtipite Seres*] Ita cum vulgatis omnes noſtri praeter unum Mediceum & Palatinum, in quibus *ceſpite*, quod fruſtra probatur Barthio. *lanigeros lucos* dixit Silius Lib. VI.

Seres lanigeris repetebant vellera lucis.

HEINS. eadem variatio Lib. I. in Eutrop. 126.

Et nihil exhauſto caperent in ſtipite lucri.

tundent Vicetin. *condent* Ald. BURM.

182. *Concreto*] Barthii libri *conſerto*. dein *cogit incalere* Vicetin.

186. *Illa feros ſaltus*] *feris* legit indubitata, ut ipſe putat, conjectura Barthius. ſed *feros montes* Virgilius Eclog. V. dixerat:

——— *monteſque feri ſilvaeque loquuntur.*

Naſo in Ibin quoque:

Perque feros montes tauro rapiente trabaris.

fera nemora in Catulli Galliambo. Feſto *ferus ager*, *incultus*. HEINS. vid. ad Ovid. IV. Epiſt. 38.

C

187. Cre-

Maenala, laſſato certis venatibus arcu:
Phoebus adhuc nigris rorantia tela venenis
Exſtincto Pythone ferens. tunc inſula notos
Lambit amica pedes, ridetque Aegeus alumnis
Lenior, & blando teſtatur gaudia fluctu.
Sic Proba praecipuo natos exornat amictu;
Quae decorat mundum: cujus Romana poteſtas
Foetibus augetur. credas ex aethere lapſam
Stare Pudicitiam, vel ſacro thure vocatam
Junonem Inachiis oculos advertere templis.
Talem nulla refert antiquis pagina libris,

Nec

187. *Cretam venatibus*] emendo ex vet. libr. *certis venatibus*. Horat (I. Od. 18.) *Metuende certa Phoebe ſagitta*. DELR. *centum* veteres libri. alii *Cretam*, inepte. *certis* non male. ſed quia diverſi ſunt venatus, & totidem, quot ferarum genera, veterem lectionem admiſi. Ovid. II. Faſt. 163.

Mille feras ſilvis Phoebe venata redibat.

ſcimus vero *certam ſagittam* dici eleganter a Lyrico. ſed quia *laſſatum arcum* dicit Claudianus, ei *centum* convenire arbitror. CLAVER. *Laſſato certis venatibus arcu*, codices plerique. optime. inſulſe vulgo *Cretam*. unde *pharetram* vir doctus. Claverius ex ſuo libro *centum*. Nos veram lectionem exhibemus. ſic *certa Phoebus ſagitta metuendus* Horatio. Priſcianus Periegeſi:

Inde Sacae nimium certis gens mira ſagittis.

certus mucro apud Noſtrum Lib. I. in Eutropium,

Advolat Armenius certo mucrone reciſos
Edoctus mollire mares.

noſter de Scipione III. in Stilic. praef. 9. *Tyrias certa fracturus cuſpide vires.* & IV. Conſ. Hon. 528.

—— quam felix arcus, certique petitor
Vulneris, & juſſum mentiri neſcius ictum!

Ovid. Amor. Lib. III. Eleg. IX.

Viderat Jaſium Cretaea Diva ſub Ida
Figentem certa terga ferina manu.

& Statius Theb. IV. de venatu Atalantae:

Difficilesque manus & nullo in vulnere certae.

& Theb. VIII. vs. 337. *certa indignantur in hoſtem Spicula.* & vs. 659. *quamvis & arundine certa Parthenopaeus agat. Deucalion certus jaculis* apud Valer. Flac. Lib. I. & mox, *certus Aethalides ſubitas nervo redeunte ſagittas Spargere.* Noſter Nuptiis Honor. Auguſti, (Feſcenn. 2.) *Parthis ſagittas tendere certior.* vide quae notamus ad Remed. Amor. vs. 112. atque ita intelligendum illud Statii Theb. VIII.

——— jam palpitat arvis
Phoedimus, & certi nondum tacet arcus Amyntae.

HEINS. *Cretam venantibus* Ald. Junt.

190. *Lambit*] hoc ſordidum cenſet Barthius. miror non repoſuiſſe *ambit*. ſed ſive *ambit*, ſive *lambit*, legas, neutrum inſulae convenire videtur, ſed fluvio cuidam, cujus nomen forte latet. vid. Heinſ. ad Ovid. XIV. Metam. 633. BURM.

Aegeus] Barthius hic numen peculiare maris fingit poſt Delr. ad Senec. Theb. 313. ſed *Aegeus* pro mari Aegeo. vide quae diximus ad Valer. Flacc. V. 715. & ita *Jonius* & ſim. BURM.

191. *Fluctu*] *fletu* Cod. Jun. a manu prima, quod ex vulgato illo gaudio, quod lacrymas excutit, provenit. de quo ad Ovid. X. Met. 445. ſed cum Aegeum mare ut atrox & proclloſum fere deſcribitur, nunc pacatum & blando fluctu, in gratiam Apollinis & Dianae, fingitur. BURM.

192. *Sic Proba* &c.] Haec fuit doctiſſima, & quae praecipuo amictu filios exornaverit, id eſt, virtute & doctrina, velut altera Cornelia, de cujus laude multa B. Hieronymus. Compoſuit autem centones, qui ſub Falconiae nomine prodierunt. At vetus inſcriptio: ANICIAE FALTONIAE. PROBAE, FIDEI ET NOBILITATIS ANTIQUAE ORNAMENTO ANICIANAE DOMUS, FAMILIAE SERVANDAE, AC DOCENDAE, CASTITATIS EXEMPLO, CONSULUM PROLI, CONSULUM MATRI. CLAVERIUS.

195. *Thure vocatam*] Imitatur Horatium, qui Lib. I. Od. 30.

——— vocantes
Thure te multo Glycerae decoram
Transfer in aedem. BURM.

196. *Oculos advertere*] Addatur hic locus iis, quibus Heinſii correctionem apud Ovid. VI. Met. 180. intempeſtivam eſſe oſtendi. & Barthius repudiat hic

Nec Latiae cecinere tubae, nec Graja vetuſtas:
Conjuge digna Probo: nam tantum coetibus exſtat
Femineis, quantum ſupereminet ille maritos:
Ceu ſibi certantes, ſexus quid poſſit uterque
Hunc legere torum. taceat Nereïda nuptam
Pelion. o duplici foecundam Conſule matrem,
Felicemque uterum, qui nomina parturit annis!
Ut ſceptrum geſſere manu, membriſque rigentes
Aptavere togas, ſignum dat ſummus hiulca
Nube pater, gratamque facem per inane rotantes
Proſpera vibrati tonuerunt omina nimbi.

Accepit

hic *avertere.* per *Inachia templa* innuit Heraeum, quod in Argolica erat. *in atiis* Vicetin. BURM.

198. *Nec Graeca vetuſtas*] Moreti liber *grata* pro *Graja*, qui error frequentiſſimus. neque aliter primus Vatic. & Farneſ. IV. Conſ. Honor.

—— nec deſinat umquam
Tecum Graja loqui, tecum Romana vetuſtas.

HEINS. Barthius grandius putat:

Non Latiae cecinere tubae, non Graja vetuſtas.

200. *Ille maritos*] In quibuſdam vulgatis codicibus quatuor deinceps verſus collocantur hi:

Ceu ſibi certantes ſexus qui poſſit uterque
Hunc legere, ad berum, taceat Nereida nuptam
Pelione duplici fecundam conſule matrem,
Felicemque uterum qui nomina parturit annis.

quos non exiſtimo eſſe τοῦ ποιητοῦ, verum ejus, qui crediderit aliquid deſiderari, cum revera, ſi accurate perpendas totum locum, iis ſublatis, nihil deſideretur. Adde quod & verbis & ſententia inepti ſint. Adde quod neque in MSS. neque in Vicetinis, Moguntinis, Pariſienſibus habeantur, itaque eos delendos cenſui, ut adulterinos. DELR. hi quatuor verſus aberant a quodam Manuſ. idque ante me notavit Delrius, ſed in alio ſic ſe habent:

Ceu ſibi certantes ſexus quid poſſet uterque
Hunc legere thorum (taceat Nereida nuptam
Pelion) o duplici foecundam conſule matrem,
Felicemque uterum, qui nomina parturit annis.

quae τοῦ ποιητοῦ γνήσια eſſe non dubito. agnovi enim multa huic loco adfinia in Claudiano. erant vero haec in excuſis corruptiſſima, quod impulit forte virum doctum, ut reſpueret. CLAVER. Horum quatuor verſuum, qui inquinatiſſime ab Iſingrino primum in lucem prolati erant, quoſque aſteriſcis ut deploratos Raphelengius notarat, reſtitutio Claveriano codici debetur. male eos alii tentarunt. a noſtris ſcriptis abſunt. HEINS. in Leidenſi erant.

201. *Certantes ſexus*] his vero accinit locus in laudibus Serenae 68. ubi domus Theodoſii dicitur: *Gemino certatim ſplendida ſexu.* CLAVER.

203. *Pelion*] In monte Pelio celebratae ſunt nuptiae Pelei & Thetidis, quam *Nereida* vocat. Claudian. ex Ovidio in Metamorphoſi. Papinius I. Achill. 342. *dum Pelea dulce maritat Pelion.* vid. Praefat. in Nupt. Honor. CLAVER. vid. & III. Conſ. Honor. 115.

O duplici] Talis exclamatio in Laud. Serenae 48. *O maxima rerum gloria.* CLAVER. Heinſius conjecerat etiam, *Pelion. en duplici* &c.

204. *Felicemque uterum*] multa in hanc formulam congeſſerunt viri docti ad Petron. XCIV. & ad Ovid. IV. Metam. 325. BURM.

205. *Geſſere*] an *preſſere*, capiunt enim modo inſignia conſulatus. ſic *premere enſem, capulum*, & ſimilia. vid. ad Lucan. VII. 562. pro quo & *prendere* ſaepe in ſcriptis. BURM.

207. *Gratamque facem*] Ita omnes noſtri. cave igitur Barthium mutantem audias. HEINS. ille *geminam*, quia in MSS. reperit *genitamque.*

208. *tonuerunt omnia nimbi*] praeclare MS. & Mogunt. quem plerumque vet. Germ. appello, *omina.* DELR. ſic vel ſine libris ſcribendum jam olim vidi, quod & Gronovio in mentem venerat. τὸ *omina* tamen exſtat in nonnullis ſcriptis. vulgo *tenuerunt omnia* ſine ſenſu. quomodo & peccatur in Ruſo Feſto Avieno deſcriptione Orbis,

—— tremit Indica tellus
Preſſa pede, & toto tonuerunt claſſica coelo.

ita enim caſtigandus is locus. *tonare omina*, ut *tonare verba* apud Propert. Lib. IV. Eleg. I. *tonare minas* apud Ovid. Lib. I. Amor. El. VII. & Alcimum Avitum Lib. IV. *tonare bella.* Silius Lib. I. 435. de Marte,

—— flagrantia bella
Cornipedum afflatu, tonant & ſtridoribus axis.

 ſic

Accepit ſonitus curvis Tiberinus in antris
Ima valle ſedens, arrectisque auribus haeſit;
Unde repentinus coeli fragor. ilicet herbis
Pallentes thalamos, & ſtructa cubilia muſco
Deſerit, ac Nymphis urnam commendat herilem:
Illi glauca nitent hirſuto lumina vultu,

Cae-

ſic prima editio. vulgatum *domat*, merito virgula cenſoria a Scaligero patre notatum. Dausquejum tamen patronum invenit. ita glandes ille ſectatur ſemper. Mars accendit bella potius quam domat. *tonare bella* Martialis dixit Lib. VIII. Ep. 3. & VII. Ep. 22. de Lucano. quae vera illic lectio. atque ita ſcribendum puto Ep. 56. ejusdem libri, non *bella ſonare*. noſter IV. Conſ. Honor. 319.

—— ſi bella tonant, prius agmina duris
Exerce ſtudiis.

ubi libri non audiendi qui variant. III. Conſ. Hon. 63. *civilia rurſus Bella tonant.* Silius Lib. XII. 300. *Dum bellum tonat.* quibus tamen locis aliter ſumendum. *arma Letiferum intonuere* Silio Lib. II. & Statio Theb. III. *tonitru armorum.* Val. Flacc. Lib. III.

Occupat os barbamque viri, clavamque ſuperne
Intonat.

ſic ſcripti, non *clavâ*. Propertius Lib. II. El. I. *Jovis Enceladique tumultus intonare.* noſter denique Epiſtola ad Olybrium ex veteri libro,

Carmina ſeu fundis, ſeu Cicerona tonas.

nam vulgati *Cicerone* agnoſcunt. Heins. de omine hoc fauſto in nuptiis vid. Nann. Miſcell. VII. 13. & ad II. de Rapt. Proſ. 228. ubi & *Hymenaeon intonat. ſonuerunt omina* edit. Amſtel. Blawii & Elzevirii. *aſpera vibrati tenuerunt* Vicetin. *tenuerunt omina* eſt in Parmenſi. Gronovius hic *tonuerunt* legendum eſſe ſcripſit in epiſtola ad Joh. Iſac. Pontanum, edita a Matthaeo in Syllog. p. LVII. Burm.

209. *Tiberinus*] genius Tiberis. Ennius Annal. primo, *Te nunc ſancta Venus precor, & genitrix patris noſtri, Ut nos de coelo viſas cognata parumper: Teque Querine pater veneror, Horamque Quirini, Teque pater Tiberine tuo cum flumine ſancto.* Delr. *curvusque Tribunus in antris* Vicetin. & Parm. *curvisque Tribunus* Junt.

Accepit] Barthius *Ut cepit*, unde non opus eſſe cenſet mox *arrectisque* legere, quod contra codices invectum ab Aldo forte. imitatur Virgil. II. Aeneid. 308.

Accipiens ſonitum ſaxi de vertice paſtor. Burm.

211. *Unde repentinus populi fragor*] *Scopulis* legunt. ſed Puteanea excerpta *coeli*, quod ſequor. agit enim de tonitru. Statius Thebaid. X. *non hic pelagi licet horrida clament Litora, non ullus coeli fragor.* ita ſcriptus codex, non *illic coeli fragor.* pro *arrectis* bene Raphelengius *arrectisque* ſuperiori verſu. eadem id excerpta confirmant. Phaedrus Lib. IV. Fab. LXXIV. de tonitru:

Canes confuſi, ſubitus quod ruerat fragor,
Repente odorem mixtum cum merdis cacant.

qui locus in vulgatis exemplaribus male affectus eſt, cum legatur,

Canes, confuſus ſubito quod fuerat fragor.

Heins. *erectis* Voſſian. *erectis vallibus* unus Barthii. *hauſit* etiam duo ejusdem. correxerat & Heinſius *Unde repentinus pepulit fragor.* in Vicetin. *unde repentinus oculi fragor*, quod corruptum ex *coeli*. Burm.

212. *Pallentes thalamos*] malim *ſquallentes*, ut & apud Ovid. Lib. I. Met. 373.

Ad delubra deae, quorum faſtigia turpi
Squallebant muſco.

nam & ibi *Pallebant* in editionibus. noſter Nupt. Honor. 150. *vivo ſquallentia murice terga.* Lib. II. in Eutrop. 119. *infelix etiamnum ſquallet Orontes.* Heins. vide ad Lucan. V. 628. & ad d. l. Ovidii.

213. *Deſerit atque domum*] Sic habet vet. lib. alii: *Deſerit; ac nymphis dominam commendat herilem.* quod ſane videtur minus concinnum: licet conſtet de Ilia, quae uxor Tiberini. Claver.

Urnam commendat herilem] Sic Gyraldi liber, primus Vatic. & novem praeterea. vulgo *dominam*. de urnis fluviorum notiſſimum. Lib. I. in Rufin. 134. *Rhenus projecta torpuit urna.* Lib. II. in Eutrop. 172. *aurata Pactolus inhorruit urna.* perperam utroque loco in vulgatis *unda*. Statius II. Theb. 218.

In laevum prima nixus ſedet Inachus urna.

Theb. V. 275.

—— emiſſaeque indulgens Inachus urnae.

quae ex illis Virgilianis hauſit, VII. Aeneid. 792.

Caelataque amnem fundens pater Inachus urna.

Claverius ex ſuo libro hic ediderat, *atque domum Nymphis commendat herilem.* non probamus, quamvis applaudente Barthio. Heins. non inepta lectio, quam memorat Claverius *atque domum Nymphis*, nam & fluvii domum habebant. Ovid. III. Amor. III. 92.

Nec tibi ſunt fontes, nec tibi certa domus.

I. Me-

Caeruleis infecta notis, reddentia patrem
Oceanum: criſpo denſatur gramine colla.
Vertice luxuriat toto crinalis arundo:
Quam neque fas Zephyris frangi, nec ſole peruſtam
Aeſtivo candore mori: ſed vivida frondet
Aequaevum complexa caput. taurina levantur
Cornua temporibus raucos ſudantia rivos.
Deſtillant per pectus aquae: frons hiſpida manat
Imbribus: in liquidos fontes ſe barba repectit.
Palla graves humeros velat, quam neverat uxor
Ilia, percurrens vitreas ſub gurgite telas.

Eſt

I. Metam. 274. *Sic opus eſt, aperite domos.* & 574. *Haec domus, haec ſedes, haec ſunt penetralia magni Amnis.*

Virgil. IV. Georg. 363.

Jamque domum mirans genetricis & humida regna.

& ita etiam Barthius primum capiebat, quem & vide ad Stat. IV. Theb. 581. ubi variis Diis domos dari probat. & ita *ventorum domos* Ovid. III. Met. 596. *urna* ſuppoſita fuit, quia notior illa fuit librariis *domo.* & facile eſt centum Poëtarum loca de *urnis* fluviorum cumulare. BURM.

215. *Caeruleis infecta*] *caeruleiſque* Iſingr. Edit. Gryph. *caeruleiſque refecta* Junt. Colin. & in Vicetin. & Parm. *caeruleis refecta*, quod unde habeant, & quid velit, neſcio; niſi quod ſimiliter peccarint librarii infra vs. 264. *reddentia membris Oceanum* unus Barth. de ſignificatione vocis *reddere* ſi legeris notas Heinſii & Drakenborchii ad Silium II. 634. nihil amplius deſiderabis. BURM.

216. *Denſantur gramine colla*] *denſatur* Leidenſis, eleganti obvioque apud poëtas Graeciſmo. ſic Lib. II. de Rapt. 54. ex veteri libro, *primo ſignatur tempora cornu.* non *ſignantur.* & apud Ovid. Lib. II. Faſt. 803. *poſitis urgetur pectora palmis.* non *urgentur.* Moreti liber *criſpo denſantur gramina collo*, recte etiam, dummodo *denſatur* retineamus. HEINS.

219. *Vivida*] *invida ſpondet* Vicetin.

220. *Taurina levantur Cornua*] Videntur itaque Romani Tiberinum homini Cornuto aſſimilaſſe, quemadmodum Athenienſes, Aeliano teſte, Cephiſſum. Euripides in Jone, Cephiſſo, in Oreſte Oceano, Horatius Aufido, alii aliis fluminibus cornua adſcribunt. rationem Sophoclis in Trahiniis interpres reddit. DELR.

221. *Raucos ſudantia rivos*] non placent iſti *rauci rivi.* libri veteres nil juvant. *glauci rivi* poſſent reponi, ſed ea vox jam praeceſſit. Curis ſecundis ad Naſonem Metam. XIV. vs. 447. monui videri ſcribendum *flavos rivos.* HEINS. *raucos rivos* defendimus ad Valer. Flacc. V. 141. BURM.

222. *Deſtillant*] *diſtillant* Vicetin.

223. *Se barba reflectit*] *repectit*, & mox pro *Illi*, *Ilia* legendum docti jam viderunt. libri noſtri utrumque confirmant. manifeſta imitatione haec imitatus eſt Sidonius Apollinaris Panegyrico Majoriani de Thybride:

Pectus palla tegit, quam neverat Ilia conjux.

& quae ibi ſequuntur. Plura ad rem collegit Barthius Sic initio hujus Panegyrici Solis equi *crinem repexi* dicti. II. de laud. Stilic. 240. *tum flava repexo Gallia crine ferox.* Eidyl. V. 10. *repexa caeſaries.* Statius Theb. II. 222.

—— *Libyco Tritone repexas Lota comas.*

Lib. VI. *ſtanteſque repectit Aura comas.* Ita bene ſcripti. Prudentius Hymno in Romanum:

Mire infulatas, feſta vittis tempora
Nexus, coronâ tum repexus aureâ.

Sic totus ille locus ex optimis membranis ſcribendus. perperam *replexus* indice Lucretiano Giphanius. HEINS. *reſolvit* unus Barthii & Palmerii. *recepit* Vicetin. & Parm. Ald. Iſingr. *Ilia* etiam Vicetin.

225. *Illi percurrens*] Non dubito quin legendum ſit *Ilia*, quam Acron tradidit creditam Tiberino nupſiſſe, & quam, ante aliquot carmina, *dominam herilem* vocavit. de qua Sidon. ad Majorianum: *Pectus* (nempe Tiberino) *palla tegit quam venerat Ilia conjunx*, emenda *neverat.* DELR. alii Codices habent *illi.* at Sidonius imitator *Pectus palla tegit quam neverat Ilia conjux.* Ovidius Lib. III. Amor. VI. 81.

Suppoſuiſſe manus ad pectora lubricus amnis
Dicitur, & ſocii jura dediſſe tori.

unde ab Horatio (I. Od. 2.) dicitur *uxorius*, quod templa Veſtae, ubi antea reſedit illa, prope inundaret. CLAVER.

226. In-

Eſt in Romuleo procumbens inſula Tibri,
Qua medius geminas interfluit alveus urbes
Diſcretas ſubeunte freto, pariterque minantes
Ardua turrigerae ſurgunt in culmina ripae.
Hic ſtetit, & ſubitum proſpexit ab aggere votum;
Unanimes fratres, juncto ſtipante Senatu
Ire forum, ſtrictasque procul radiare ſecures,
Atque uno bijuges tolli de limine faſces.
Obſtupuit viſu, ſuſpenſaque gaudia vocem
Oppreſſam tenuere diu; mox inchoat ore:
Reſpice, ſi tales jactas aluiſſe fluentis,
Eurota Spartane, tuis. quid protulit aequum
Falſus olor, valido quamvis decernere caeſtu
Norint, & ratibus ſaevas arcere procellas?
En nova Ledaeis ſoboles fulgentior aſtris.
Ecce mei cives: quorum jam Signifer optas
Adventum, ſtellisque parat convexa futuris.
Jam per noctivagos dominetur Olybrius axes
Pro Polluce rubens, pro Caſtore flamma Probini.

Ipſi

226. *Inſula*] Haec primum naſci coepit pulſis Tarquiniis, auctore Dionyſio Halic. fuit Aeſculapio ſacra, teſte Ovidio (I. Faſt. 291.)

Accepit Phoebo nymphaque Coronide natum
Inſula dividua quam premit amnis aqua.

ibi adhuc viſitur (ait Leander) navis e lapide Taſio, cujus uno in latere ſerpens in honorem Epidaurii, atque haec Inſula ad formam navis redacta fuit. vide Ovid. XV. Met. 739. CLAVER.

227. *Qua*] *quo* Junt. Ald. & Colin. vid. ſupr. vs. 68. *geminas*, ut II. in Eutrop. 28. *Pronus & ingeminas mutavit Boſporus urbes.*

228. *Minantes*] vid. ad Valer. Flacc. IV. 178.

230. *Proſpexit*] *conſpexit* Junii, male. vid. ad Phaedr. I. 17. Ovid. VI. Met. 343.

Forte lacum melioris aquae proſpexit in imis
Vallibus. ubi etiam in Cantabr. & Leidenſi *conſpexit.* male. ex alto enim proſpicimus. ita ex muro *proſpectare equeſtre proelium* Saluſt. Jugurth. LX. ubi vide Cortium.

Aggere votum] Antiquo more, illis etiamnum temporibus Conſules, cum magiſtratum iniiſſent, vota pro ſalute principis & civium, atque pro Imperii aeternitate nuncupabant. eo reſpicit. DELR.

231. *Juncto ſtipante Senatu*] Ita ſcripti, vulgo *junctos.* Barthius *cuncto.* unus Vatic. *juxta.* Lib. I. in Rufin. 348. *junctoque ſequor tentoria curru.* Lib. I. in Stilic. 333. *Tyrrhenum poteras junctis tranſmittere ſignis.* ſic legendum. HEINS. forte, *ſancto ſtipante Senatu.* vid. Ovid. IV. ex Pont. IX. 17. Virg. I. Aen. 426. BURM.

232. *Ire forum*] pro in forum. ut Statius I. Silv. I. 8. *tentaſſes, me non audente, profundos Ire lacus.* ubi nihil mutandum, & ita noſter ſaepe. v. Barth. ad Bell. Get. 173. BURM.

233. *Limine*] *lumine* Exc. Voſſ. *imo* Vicetin.

234. *Suſpenſaque*] *ſuppreſſaque* unus Barthii. alter *oſtenſaque.*

236. *Fluentis*] *fluentes* Vicetin.

237. *Eurota Sparteve tuis*] meus codex ſcriptus *Eurotha partave.* hinc ego conjicio *Eurota Spartane.* ſed cur *Spartane?* quia propter Spartam fluit. DELR. *Eurotas Sparteve* Cod. Junt. & edit. Vicetin. Iſingr. Parm. Ald. *Eurata Sparteque* Exc. Voſſ.

238. *Falſus olor*] Juppiter, qui oloris forma Laedam compreſſit. Eurip. in Helena. DELR.

Decernere caeſtu] quod Pollucis proprium fuit, utrique tribuit. DELR.

239. *Norint & ratibus*] *Novit & a ratibus* Cod. Jun. ſed de utroque agitur. & *arcere* non requirit praepoſitionem. vid. ad Virg. III. Georg. 155. & Lucan. II. 495. *norunt &* Exc. Voſſ. BURM.

240. *En nova*] *Tu nova* Vicet.

Fulgentior] *fulgentibus* Exc. Voſſ.

245. *Ipſis*

Ipſi vela regent: ipſis donantibus auras
Navita tranquillo moderabitur aequore pinum.
Nunc pateras libare Deis, nunc ſolvere multo
Nectare corda libet. niveos jam pandite coetus
Naïdes, & totum violis praetexite fontem.
Mella ferant ſilvae. jam profluat ebrius amnis
Mutatis in vina vadis. jam ſponte per agros
Sudent irriguae ſpirantia balſama venae.
Currat, qui ſociae roget in convivia menſae
Indigenas fluvios, Italis quicumque ſuberrant
Montibus, Alpinasque bibunt de more pruinas.
Vulturnusque rapax, & Nar vitiatus odoro
Sulphure, tardatusque ſuis erroribus Uſens:
Et Phaëthonteae perpeſſus damna ruinae
Eridanus, flavaeque terens querceta Maricae

259. Li-

245. *Ipſis dominantibus*] Ita in vulgatis libris, non placet. DELR. Pulman. reſtituit *donantibus*, ut eſt in Vicetin. eadem varietas Lib. I. in Rufin. 144. & I. Rapt. 21. *donare* vero idem noſtro quod aliis dare. Ovid. Epiſt. XVI. 23. *Ipſa dabit faciles auras ventosque ſecundos*. Heinſius conjecerat *ipſisque domantibus*. BURM.

247. *Deis*] *Deo* Exc. Voſſ. *patrias libare* Vicetin.

248. *Pandite coetus*] Vir incomparabilis in ora libri ſui *pandite cinctus*. Cl. Barthius *pangite coetus*. quod tamen ſecundis curis damnavit. In Pricaeano *niveo jam plaudite coetu*. nihil mutandum. ſic *pandere Helicona* Virg. Aen. VIII. & noſtro praefatione Lib. II. in Rufin. *pandere mentis penetralia*. idem Lib. I. de Rapt. quam veram lectionem puto. *pandere aciem*, pro explicare, Livius. & *patefacere* & *aperire*, qualia & apud Tacitum non ſemel occurrunt. *picta pandit ſpectacula cauda* de pavone Horat. Lib. II. Sat. II. *pandere veſtigia* Gratius de Cane:

Effuge, qui lata pandit veſtigia planta.

Noſter Lib. I. in Rufin. 212. *hic mollis panditur herba*, id eſt, ſe explicat. *pandere Battiadae carmina* dixit Stat. V. Silv. Epicedio in Patrem, pro explicare. HEINS. *niveo jam pandite coetu*. *Naiades* Vicetin.

249. *Naides*] *Naiades totum* Cod. Jun. *totam frontem* Exc. Voſſ. perperam. ſic I. de laud. Stilic. 86. *cum floribus aequora vernis Boſporus indueret*.

250. *Mella ferant ſilvae*] Cave *fluant* admittas cum Barthio, cum *profluat* ſequatur. quod ille affirmat in Palatino, quem ſuum appellat, ſic legi, falſum eſt. ex Pulmannianis Pamelii codex ſic agnoſcit, & unus Suſii pro diverſa lectione. noſtri omnes vulgatam ſcripturam exhibent. HEINS.

252. *Spirantia*] *ſpumantia* Exc. Voſſ. & unus Barthii. deeſt ſequens verſus Vicetin.

256. *Odoro*] *olore ſulfureo* Exc. Voſſ. forte recte, ſi legas, *tardusque ſuis erroribus Uſens*. vid. ad Seren. Samonic. v. 97. *& vas* Vicetin.

257. *Uſens.*] *Ouſens* Cod. Barthii. *Ulſens* Vicetin.

259. *Flavaeque tenens querceta Maricae Liris*] primo ſciendum in membranis legi *terens*: deinde eas, & cum iis Vicetin. continere *Mariſcae*. poſterius quin vitioſum ſit dubitari nequit. Horat. III. Od. 17. *& innantem Maricae litoribus tenuiſſe Lirin*. Lucan. II. 424. *& umbroſae Liris per regna Maricae Veſtinis impulſus aquis*. Maricam Nympham Fauni uxorem fuiſſe tradit Servius. *Mariſcae* vero, ſicut ſunt, de quibus Cato de R. Ruſt. cap. VIII. & ad horum ſimilitudinem ulcera, ficos Martialis ad Caecilianum dixit, in podice τοῦ βαλανοβορῶν naſcentia. DELR. *terens* cum ſcriptis octo noſtris & Delriano codice. miror dubitaſſe Barthium. ſic *radere & ſtringere ripas* amnes dicuntur, de quo ad Sil. Ital. XIII. vs. 4. pari modo iidem verſu proximo *temperat* non *reparat*. Virgil. de Galeſo *ſcatebrisque arentia temperat arva*. HEINS. memoriae nimis confidit vir doctiſſimus; agit enim ibi Virgilius non de Galeſo, ſed de ruſtico qui ſatis rivos inducit, Lib. I. Georg. vs. 110. & mihi illud *reparat*, quod editiones priſcae omnes habent, nondum diſplicere potuit; nec ſyllabae modus morari debet eruditos, qui librarios impulit, ut in notiorem vocem, & quae illorum judicio metro melius ſatisfaceret, mutarent. de ſyllaba *re* producta

ſaepe

Liris, & Oebaliae qui temperat arva Galeſus.
Semper honoratus noſtris celebrabitur undis
Iſte dies: ſemper dapibus recoletur opimis.
Sic ait: & Nymphae patris praecepta ſecutae
Tecta parant epulis: oſtroque infecta coruſco
Humida gemmiferis illuxit regia menſis.
  O bene ſignatum fraterno nomine tempus!
O conſanguineis felix auctoribus anne,
Incipe quadrifidum Phoebi torquere laborem.
Prima tibi procedat hiems, non frigore torpens;
Non canas veſtita nives, non aſpera ventis,
Sed tepido calefacta Noto. ver inde ſerenum
Protinus, & liquidi clementior aura Favonî
Pratis te croceis pingat; te meſſibus aeſtas
Induat, autumnusque madentibus ambiat uvis.
Omni nobilior luſtro tibi gloria ſoli
Contigit, exactum numquam memorata per aevum;

Ger-

ſaepe ad Ovidium egimus. vid. ad I. Amor. VII. 62. & alibi. *temperat ora* Exc. Voſſ. de Galaeſo agit Virgil. IV. Georg. 126. ubi *niger* dicitur, pro quo alii *piger*, quia ſcilicet *albus* a Martiali dicitur. ſed haec diſquirere non eſt hujus loci. *Oebaliae* vero dixit imitatione Virgiliana, qui Lib. IV. Georg. 125. *Oebaliam* dixit, non addita voce *urbis* vel *arcis* (quam intrudunt quidam) aut *regionis* Tarentinae. ſic *Caſtaliam* plurimi dixerunt, ut Maro III. Georg. 293. vid. Barth. ad Nemeſ. Cyneg. 5. Stat. Lib. V. Sylv. Epiced. Vernae, *Caſtaliae vocalibus undis inviſus*. ſic ſupra 36. *Maeotia* pro *Maeotide* palude, & ibi Barth. BURM.

260. *Reparat arva*] vet. lib. *temperat*, quod mihi probatur. temperat vero vligine ſua flavum Oebalicae terrae colorem, unde Virg. Georg. IV. *Qua niger humectat flaventia culta Galeſus.* Sidonius in Propemtico: *picei latex Galeſi.* DELR.

261. *Celebrabitur*] *celebretur in undis* Exc. Voſſ.

262. *Recoletur*] *recolatur* Exc. Voſſ.

264. *Tecta parant epulis*] Raphelengius *peplis*, ſecutus conjecturam viri maximi. male. Lib. II. in Rufin. 311.

Nunc epulas tempus, ſocii, nunc larga parari
Munera.

Lucan. Lib. VII. 792. *epulisque paratur Ille locus.* Virgil. Aeneid. VI. 604. *Epulaeque paratae Regifico luxu.* Valer. Flacc. Lib. VIII. 252. *Mox epulas & ſacra parant.* Ovid. II. Faſt. 317.

Dumque parant epulas potandaque vina miniſtri.

& eodem libro idem Naſo vs. 789.

—— parat inſcia rerum
Infelix epulas hoſtibus illa ſuis.

Virgil. Lib. I. 637. *mediisque parant convivia tectis.* *dapibus paratis* ſupra habuimus vs. 152. Seneca Agamemnone,

Parantur epulae, cauſa natalis tui,
Aegiſthe, venit. HEINS.

Oſtroque infecta] *refecta* edit. Vicetin. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. & aliae. *referta* marg. Iſingr. vid. ſupr. vs. 215.

265. *Humida*] *Horrida* Exc. Voſſ.

267. *Felix auctoribus anne*] Sic Gyraldi liber & Puteana excerpta. apud Auſonium, *Anne veni, novus anne veni.* Vicetina editio *annae*. vulgo *annus*. ſic & *Dee* quinto caſu dixit Prudentius. vide de his opus Grammaticum Voſſianum de Analogia Lib. II. cap. 4. HEINS.

268. *Quadrifidum*] totum annum, qui quatuor conſtat temporibus. DELR.

269. *Procedat*] *procedit* Vicetin. Parm. Colin.

271. *Sed tepido calefacto noto*] Ita Scaliger. confirmant primae editiones & ſcripti. vulgo *trepida.* Tibull. III. IV. 96.

Et jubeat tepidos irrita ferre notos.

HEINS. ita Aldus & Colin. ediderunt. vid. Brouckh. ad Tibulli locum, & notas ad Ovid. XI. Epiſt. 76. BURM.

274. *Imbuat uvis*] vet. lib. *ambiat.* DELR. *ambiat uvis*, non *imbuat* Aldus & ſcripti. bene. perperam pro vulgatis ſtat Barthius. HEINS.

276. *Exactum*] *exhauſtum* Cod. Jun.

278. *Ho-*

Germanos habuiſſe duces: te cuncta loquetur
Tellus, te variis ſcribent in floribus Horae,
Longaque perpetui ducent in ſecula faſti.

278. *Horae*] de iis deabus infra dicturi ſumus. Caeterum notabis multas extare leges in Cod. Th. Olybrio & Probino Coſſ. Lib. xv. quae tyrannicis temporibus medelam adhibent: ſed Eugenii fuit illa tyrannis, neque dubium gloſſema in lege x, ubi male nominatur *Maximus*. vide Hiſtoriam. CLAVER.

Scribent in floribus Horae] malim *inſcribent floribus*, ut apud Virgil. III. Eclog. 106. *inſcripti nomina regum Naſcuntur flores*, quanquam & *ſcripti flores* apud Auſonium occurrunt Cupidine Crucifixo. Naſo Metam. XI. 215.

Ipſe ſuos gemitus foliis inſcribit.

HEINS. in Voſſ. Excerpt. erat:

Tellus, Taenariis ſcribunt in floribus ore.

CL. CLAUDIANI IN RUFINUM LIBER I.

PRAEFATIO.

PHoebeo domitus Python cum decidit arcu,
Membraque Cirrhaeo fudit anhela jugo:
Qui ſpiris tegeret montes, hauriret hiatu
Flumina, ſanguineis tangeret aſtra jubis:

Jam

In Rufinum] Rufinus genere Gallus ex Aquitania Oceano Pyrenciſque proxima, auctoritate valuit apud Theodoſium Aug. qui praefectura Praetorii ornatus Conſul extraordinarius diſignatus fuit, ad quem ſcripta eſt lex, *ſi major annis*, 41. C. de Tranſact. ut putat Alciatus. Caeterum Theodoſio decedente inmaturo Arcadio Aug. jam Conſtantinopolim adepto, tutor deſignatus; Alaricum Regem Gothorum ad arma capienda ſollicitavit, ut aut bello, aut dolo, pupillo ſuo ſublato, Orientis Imperio, quod cupidiſſime affectabat, potiretur. ſed re explorata, artibus Stilichonis, quem alteri filio Honorio tutorem Theodoſius ſcripſerat, periit cum ſociis factionis, & caput pompa ſolenni haſtae affixum. Dempster.

Praefatio] Praefationi perpetua ineſt comparatio Pythonis ſerpentis cum Rufino: qui primo Magiſter Officiorum, inde Conſul & Praefectus Praetorio Orientis, ut ei nihil praeter diadema videatur defuiſſe. In hunc poëta praeclare invehitur, atque ita a fabulis ceu Proſerpinae Lib. i. ad hiſtoriam nobiliſſimam exſurgit, ſtilo mire concinno & abſoluto. Flores enim Rhetoricae colore poëtico imbuit, comit, & ſerenat, vernoque dicendi genere ſe colligit, quae res in Dialogo de Oratoribus laudabilis & bella inprimis ducitur, quin imo Statius, poëtae noſtri unicum fere exemplar, ita omne dubium olim diſpulit: (Lib. ii. Sylv. 7. 43.)

Non tu flumina, nec greges ferarum,
Nec plectro Geticas movebis ornos,
Sed ſeptem juga, Martiumque Tibrim,
Et doctos Equites & eloquente
Cantu purpureum trabes Senatum.

Idem paulo poſt ſubjungit: *Aeneis venerabitur canentem*, Quae ſane faciunt, ut minus indigneris elogio Claudiani, ubi magnifica voce Praegorioſiſſimus poëtarum quaſi ex Senatuſconſulto dicitur ac pronuntiatur. At de opere fabuloſo idem Statius: *Haec primo juvenis canes in aevo*, quod idem fecit hic poëta. Claverius.

Python] *Phiton* Lovan. ſemper Vicetin. & Parm. *ut decidit* unus Barthii.

Decidit arcu] *concidit* in ſchedis Gudianis. Heins. & ita Bodlejanus & Barth. vid. ad Ovid. iv. Epiſt. 94. & ita *dejicere*, ut Barthius notat, in hac re utuntur.

2. *Fudit membra*] id eſt explicuit. Papinius: *Centum per jugera campi Vix tandem explicitum.* Idem *mors imitata quietem Explicuit.* fortean *porrigere* dixit Martialis, nam ſpirae adhuc ſpirantis eſſe videantur. Claver. forte reſpicit illa Martialis Spect. Epigr. xv. *Et volucrem longo porrexit vulnere pardum.* qui & Lib. ix. 44. *porrectum Leonem* dixit. Burm.

Jugo] *Rogo* margo Iſing. ſimilis varietas de Bell. Get. 514. & apud Propert. iii. vii. 8. Burm.

Qui ſpiris] *Quis* Leidenſis cum interrogationis nota. *Et ſpiris* alter Leid. *Qui tegeret ſpiris* Farneſ. *ſpinis* Wolfii Excerpta.

4. *Sanguineis tangeret*] eleganter vet. lib. & duo vulgati *tingeret.* ſic enim Virgil. (iii. Georg. 492.) *vix ſuppoſiti tinguntur ſanguine cultri.* Delr. male quidam cum ſcriptis nonnullis *tingeret* legunt, quod & Aldinam editionem inſedit. Schedae Gudianae *cingeret. tangere ſidera, coelum, aſtra* obvium apud poëtas. nec locus Virgilii illos juvat; aliud enim *ſanguine cultros tingere*, aliud *aſtra jubis.* Oxonienſis tamen liber pro diverſa lectione *tergeret.* elegantiſſime. quod quartus & quintus Vaticanus quoque exhibebant. hoc eſt raderet. *lambere* dixit de bello Getico v. 66. in re ſimili de Typhaeo:

Lamberet attonitas erectis anguibus Arctos.

& Conſulatu Manlii Theodori v. 169.

—— *laceris morientes crinibus hydri*
Lambunt invalido Furiarum vincla veneno?

Lib. i. in Rufin. 97.

Mollia lambentes finxerunt ora ceraſtae.

Conſulatu Olybrii v. 190. *inſula notos Lambit amica pedes.* ſed ne quid a via deflectamus, noſter Lib. ii. in Stilic. 272.

—— *tremit orbe coruſco*
Jam domus & ſummae tergunt laquearia cruſtae.

ita

Jam liber Parnaſus erat, nexuque ſoluto
Coeperat erecta ſurgere fronde nemus.
Concuſſaeque diu ſpatioſis tractibus orni
Securas ventis explicuere comas.
Et qui vipereo ſpumavit ſaepe veneno
Cephiſos, liquidis purior ibat aquis.

Omnis

ita & illic optime vetuſtus codex. Martial. Lib. II. Ep. II.

Lugubre quiddam, quod tacet piger vultus,
Quod paene terram tergit indecens naſus.

ſic Vaticanus, vulgo *tangit.* Plinius Hiſt. Nat. XI. 48. *Duros habent oculos, ut ſubinde pedibus eos tergant. tergere palatum gallina* Horatio Lib. II. Sat. 2. pari ſignificatione, nam interpretes, qui aliter capiunt, non ſunt audiendi:

Vix tamen eripiam, poſito pavone, velis quin
Hoc potius, quam gallina tergere palatum.

ſic Perſius Sat. III. 115.

—— *tenero latet ulcus in ore*
Putre, quod haud deceat plebeja radere beta.

tergere limina pectore eodem modo Statius Pietate Abaſcantii. *tergere pectore curas* apud eumdem Epicedio Glauciae,

Noverat effigiem, generoſique ardua Blaeſi
Ora puer, dum ſaepe domi nova ſerta ligantem
Te videt, & ſimiles tergentem pectore curas.

ita libri veteres, etiam Parmenſis editio ex optimis membranis expreſſa, nec ſollicitanda ea ſcriptura. vulgati *volventem.* poterat eadem ſignificatione dixiſſe, *ſimili tergentem pectora cura.* pro detergentem curas ac ſolantem, niſi ſimpliciter ſumi mavis, quomodo *pertergere oculos & pupillas* pro perſtringere Lucretius non ſemel. Idem Statius Epicedio in Vernam puerum:

—— *nunc tempus. amici,*
Quorum ego manantes oculos & ſaucia terſi
Pectora, reddere opem, ſaevasque exſolvere grates.

ubi *pectora tergere* pro *detergere* poſuit. minus bene nunc legitur *reddite opem.* Idem Statius Lib. I. Tiburtino Manlii Vopiſci:

—— *ſic docta frequentes*
Otia, ſic omni deterſus pectora nube
Finem Neſtoreae precor egrediare ſenectae.

quomodo illic quoque caſtigandum eſſe cenſeo, cum perperam ſcribatur *detectus pectora. detergere ſterilis ſoli ſqualorem* Via Domitiana. initio Lib. IV. Theb.

Pulvereumque ferâ crinem deterſit oliva

non *detorſit.* ita caſtigaveram, cum vidi Gronovium noſtrum id occupaſſe jam in editione ſua: *deterſus pectora nube*, pro *nubem pectore deterſus.* quomodo apud noſtrum Conſul. Manlii 191. *foedo detergis ſecula victu*, pro *foedum victum ſaeculo deterges.* de *tergere nubila coelo* Horat. Lib. I. Od. 7. & noſter VI. Conſ. Honor. 539.

Principis & ſolis radiis deterſa removit
Nubila.

quod *tergere* dixerat Silius Lib. XVI.

Aurora obſcuri tergebat nubila coeli. apud Sedulium Lib. IV. Lemma: *de dimiſſis mulieris peccatis, quae dominicos pedes lavit, terſitque capillis.* & poſtea in ipſo carmine,

Tergere nec ſacras ceſſat nec lambere plantas.

Stat. IX. Theb. 75. *ora viri tergit lacrimis.* ſed jam nimii ſumus. HEINS. *tingeret* Exc. Wolf.

5. *Nexu ſoluto*] Data libertate ſolvitur nexus, id eſt ſervitutis vinculum, pulchre igitur ac legitime dicit *liberum Parnaſum.* CLAVER. Malim *ſolutum*, quomodo optimus Moreti pro diverſa lectione. HEINS. ſed Ovid. IX. Met. 358. *vix ſolvi duros a corpore nexus.* ita *ſolvere vincula* aeque dicimus ac *ſolvere vinculis*, ſic *loris ire ſolutis* Ovid. I. Art. 41. eodem modo ut hic. *ſolutum* etiam codex Barthii in margine. BURM.

7. *Spatioſis tractibus*] vel *ſquamoſis* primus Vaticanus, quomodo Statius Theb. I. in hac ipſa narratione, *ſquammis annoſa terentem Robora*, Pythonem deſcribit. HEINS. ita Ovidius de Epidaurio angue Lib. XV. Met. 725.

Litoream tractu ſquamae crepitantis arenam
Sulcat.

& Nemeſ. Ecl. IV. 40.

—— *torto non ſquamea tractu*
Signat humum ſerpens.

frondibus Exc. Voſſ. ſed *tractus* proprie de ſerpentibus. vide quae ad Nemeſianum diximus, & ad III. Conſ. Honor. 141. BURM.

9. *Vipereo*] Pythonis ab Apolline ſagittis confixi. DELR.

Spumavit ſaepe veneno] *fumavit* ſex ſcripti cum Gudianis ſchedis. Patavinus *ſpiravit.* vide annotata Lib. I. in Eutrop. vs. 266. apud Silium tamen Libro VI.

Lentus arenoſo ſpumabat Bagrada campo
Viperea ſanie. HEINS.

10. *Cephiſus liquidis*] quia Phoebo ſacra loca recenſet, licet veteres libri repugnent, & *Cocytos* & *Cocytus* fervent, ſcribo *Cepiſſus.* quo nomine ſeptem fluvios appellatos tradit Strabo. noſter de Phocenſi loquitur, de quo Homerus in Catalogo,

Omnis, Jö Paean, regio ſonat: omnia Phoebum
Rura canunt. tripodas plenior aura rotat.
Auditoque procul Muſarum carmine ducti,
Ad Themidis coëunt antra ſevera Dei.
Nunc alio Domini telis Pythone peremto
Convenit ad noſtram ſacra caterva lyram;
Qui ſtabilem ſervant Auguſtis fratribus orbem;
Juſtitia pacem, viribus arma regunt.

Pindarus ſaepe, Pauſanias in Boeot. Lucan. Lib. II. *quos impiger ambit Fatidica Cephiſſus aqua.* Delr. pro *Cephiſus* meliores ſcripti *Cephiſos*, ut apud Lucan. III. 175. *Fatidica Cephiſos aqua.* & *liquidis* non *nitidis*, quod gloſſema alterius. *nitidis* tamen in primo Vatic. & Gudianis ſchedis Heins. & in Lovan. Wolf. & multis aliis, & edit. Vicetin. & Ald. de *Cephiſo* vid. ad Ovid. III. Met. 343. *ſpumare* & *ſpirare* etiam exhibent codices VI. Conſ. Honor. 34. & I. Rapt. 282. ſed *ſpumavit* non mutandum, quod de venenis proprium. Val. Flacc. VIII. 83.

Contra Tartareis Colchis ſpumare venenis.

ubi nihil novandum. ita *oris Cerberei ſpumas* dixit Ovid. IV. Met. 500. & noſter *virides ſpumas ſerpentum* Bell. Gildon. 173. *viride* proprium venenis epitheton. Burm.

12. *Rura*] *regna* Oxon. ſolennis haec librariorum variatio, qui meminerant Virgilium dixiſſe:

Poſt aliquot, mea regna videns, mirabor ariſtas.

ubi vide notas. & vid. Lucan. II. 608. III. 271. IX. 130. ubi codices hanc vocem variare animadverti, ut & alibi. *notat* Colin. Burm.

Tripodas] Neſcio qua vi, niſi magica, tripodes moveantur. Statius *Nec tua te, princeps, tripodum ſola agmina quaerunt*, de Amphione. Claver.

13. *Carmine ducti*] Ita olim ex veſtigiis Iſingriniani codicis correxi, in quo *docti.* confirmant ſex ſcripti. neque aliter primus Vaticanus, & Rottendorphianus pro diverſa lectione, quod & Barthius curis ſecundis approbat. vulgo *dulci.* Ovid. XI. Met. princ.

Carmine dum tali ſilvas animosque ferarum
Threïcius vates, & ſaxa ſequentia ducit.

quae illic vera lectio, non *traxit.* ubi plura diximus. Silius Lib. XIII. 347. *ducit ſtabula omnia cantu.* Idem Lib. XI. 444. de Amphione:

—— lapidem teſtudine felix
Ducere, & in muros poſuiſſe volentia ſaxa.

quomodo locus ille ex antiquiſſimo libro ſcribendus. *volentia* pro *volantia* legendum parens meus in Crepundiis Silianis jam viderat. quod Dausqueius concoquere non potuit, ut nullius eſt judicii. Idem Amphion apud Horat. Art. Poët. dictus:

Saxa movere ſono teſtudinis & prece blanda
Ducere, quo vellet. noſter Conſ. Manlii v. 20. *attonitas ſermo qui duceret aures.* Heins. vide quae diximus ad Ovidii locum, & quae Cl. Drakenb. ad Silium XV. 461. *doctus* vero & *ductus* centies permutantur, ut dixi ad Ovid. Ep. XX. 210.

14. *Themidis*] Hic locus Curiam Romanam, ubi Juſtitiae templum fingitur, aperte deſignat; ſumtus eſt vero ex Metam. I. ubi agitur de Pythone interfecto. Claver.

Antra ſevera Deae] *Dei* libri omnes, & recte. *antra ſevera Themidis*, quia Themis juſtitiae praeſes. *amnis ſeverus Eumenidum* Styx apud Maronem, qui perjuria Divum plectebat, ut cum Statio loquar. Heins. prioribus curis Heinſius *antra ſonora* conjecerat, ſed poſtea delevit.

15. *Pythone*] Rufino. Delr.

16. *Ad noſtram*] *ad veſtram* unus Barthii.

Sacra caterva] Nihil aliud quam pacis & armorum praeſides, vel ſanctum Senatum indicat, quo praeſente haec & paene reliqua admirabilis poëta recitavit: ſed & poëſeos candidati forte intererant. Clater.

Lyram] Haec dictio non Lyrica, ſed heroïca nobis ſignificat. ſic Papinius dum canit Thebaida *Chelyn ſe tendere* profitetur. quin etiam Anacreon Δότε μοι λύραν Ὁμήρου. Claver.

17. *Servant*] *Servans*, & mox *regit*, Farneſ. a manu ſecunda. Barthius olim conjecerat *Dii ſtabilem ſervent*, ſed ſecundis curis repudiavit. licet vero praeceſſerit *caterva*, recte *qui* ſequitur, quia Senatores intelligit. ita *turba tuti* Ovid. I. Met. 162. ubi vid. ſic poſt *Senatus* in ſingulari ſaepe verbum plurale ſequitur, vid. ad Suet. Vitell. XVI. Domit. XXIII. & alibi ſaepe. mox *arma gerunt* Exc. Wolf. vid. ad Lucan. IV. 662. & alibi ſaepe. Burm.

Auguſtis fratribus] hinc patet jam obiiſſe Theodoſium Imp. relictis Arcadio & Honorio. Caeterum hi duo libri in Rufinum editi ſunt Olybrio & Probino Conſſ. Anno CCCXCV. neque enim Haloandrum ſequimur, ſed Anton. Contium Juriſc. nobilem, neque hujus rei incautum. Claver.

CL. CLAUDIANI
IN RUFINUM
LIBER I.

SAepe mihi dubiam traxit ſententia mentem,
Curarent Superi terras, an nullus ineſſet
Rector, & incerto fluerent mortalia caſu.
Nam cum diſpoſiti quaeſiſſem foedera mundi,
Praeſcriptosque mari fines, annisque meatus,
Et lucis noctisque vices: tunc omnia rebar
Conſilio firmata Dei, qui lege moveri
Sidera, qui fruges diverſo tempore naſci,
Qui variam Phoeben alieno juſſerit igni

Con-

vs. 1. *Saepe mihi*] Attendit forte ad verſus Euripidis Act. III. Hecub. quorum initium eſt ὦ Ζεῦ, τί λέξω &c. Delr. Hic agitur de divina providentia, de qua venuſte dubitat Poëta, quamvis Cicero Philoſophum agens, ita ſcribat: *Mala conſuetudo eſt contra Deos diſputandi, ſive id ex animo fiat, ſive non.* at Panegyr. ad Conſtantinum ſevere minus magisque populariter: *Audi doloris noſtri liberam vocem, ſiquidem Dii ipſi, quod plerumque humanas res negligant, dum querimur, ignoſcunt.* exempla ſunt hujus rei non pauca vel in ſacris litteris. Claverius. Quoties aut laeta aut triſtia obveniebant, toties varia de Diis opinio. Plin. Lib. II. cap. 7. qua de re exſtat oratio Mureti. Seneca Lib. I. Natur. Quaeſt. cap. 1. *videbimus an Diis humana ſint curae.* &c. & lib. de Providentia cap. 1. *Supervacuum eſt oſtendere non ſine aliquo cuſtode tantum opus ſtare; nec hunc ſiderum curſum certum fortuiti impetus eſſe.* Symmach. *ne optimi Senatoris vexatio fidem faciat, nihil curare coeleſtes.* Lucan. Lib. VII. 454. *mentimur regnare Jovem* &c. cum antea vs. 447. dixiſſet *mortalia nulli ſunt curata Deo.* Suadet ergo impiorum felicitas, vexatio piorum, nullos eſſe Deos ex Stoicorum quorumdum ſententia: at ſtabilis rerum curſus divinitatem arguit; denique ſic apud Tull. concludit Poëta: *nam ſi curent, bonis bene ſit, malis male.* Dempster.

2. *Curarent*] Deficit *an*, quod ſaepe priori loco omitti notavimus ad Ovid. XII Epiſt. 149. & alibi. *terras* pro rebus humanis dicit. vid. Barth. ad I. in Eutrop. 157. vide & ad Valer. Flacc. I. 631. Burm.

3. *Mortalia*] *certiſſima* Exc. Voſſ. Lucani imitatio, qui Lib. II. 13. dicit *& habent mortalia caſum*, & alibi ſaepe. Burm.

4. *Foedera*] ita paſſim, & *lex*, *leges*, ut mox vs. 7. ubi vid. Barth. vide ad Valer. Flacc. I. 213. & ita apud Lucanum & alios. *diſpoſiti* dixit imitatione Ovidii, qui Lib. I. Met. 32.

Sic ubi diſpoſitam, quiſquis fuit ille Deorum,
Congeriem ſecuit. Burm.

5. *Praeſcriptoſque mari fines*] ſic Aldus cum Barthio, & ſedecim ſcripti. vulgo *maris.* IV. Conſ. Honor. 304.

Ne pete praeſcriptos homini tranſcendere fines.

Mox pro *anniqus meatus*, Gyraldi liber & unus Mediceus *amniſque*, unde *anniſque* conjeci, ſcilicet *praeſcriptos.* Thuaneus confirmat. quintus Vaticanus *annoque.* Sequenti etiam verſu forſan legendum, *Et luci noctique vices*, ut a ſuperioribus haec dependeant, etſi nil neceſſe. Heins. *perſcriptoſque maris* Edit. Vicetin. & Parm.

8. *Diverſo*] *diviſo* Oxon. a. m. pr.

9. *Juſſerit igni*] non *igne*, ſcripti potiores. haec tam levia in poſterum non monebo, ne otio lectoris & meo abutar. Satis eſt, ſi teſter nihil a me tacite inmutatum in poëta noſtro contra auctoritatem librorum veterum, quos diligenter ſemper fideliterque expreſſi. Hens. vid. ad Vellej. Paterc. Lib. II. cap. 31. & 78.

Conpleri, Solemque ſuo: porrexerit undis
Litora: tellurem medio libraverit axe.
Sed quum res hominum tanta caligine volvi
Adſpicerem, laetosque diu florere nocentes,
Vexarique pios: rurſus labefacta cadebat
Religio, cauſſaeque viam non ſponte ſequebar
Alterius, vacuo quae currere ſemina motu
Adfirmat, magnumque novas per inane figuras
Fortuna, non arte, regi: quae Numina ſenſu
Ambiguo vel nulla putat, vel neſcia noſtri.
Abſtulit hunc tandem Rufini poena tumultum,
Abſolvitque Deos. jam non ad culmina rerum
Injuſtos creviſſe queror. tolluntur in altum

Ut

13. *Adſpicerem.*] *conſpicerem* Codex, quem vidit Dorvilius.

Nocentes] videndus Seneca Neronis praeceptor, multus enim eſt in hac conſideratione. *Cum videris*, inquit, *bonos laborare, malos laſcivire, cogita nos filiorum modeſtia, vernularum licentia delectari, ut ut ſit Deus nulli unquam injurius eſt.* idque Plato innuit: θεὸς οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἄδικος. CLAVER.

15. *Religio*] Nimis anxia perquiſitione perit religio: Deus enim, ut ita dicam, melius ſcitur neſciendo, ſubtilis vero ſententia apud Gellium, *Religentem eſſe oportet, religioſum nefas.* ac vetus poëta dixiſſe videtur *Religiones* pro morbo animi. *ſed religione vita conſtat*, vel auctore Plinio: vide Livium de Gallis, quorum permiſſu Fabius ſacrum ſolenne confecit; quia nimirum religionis haud quaquam negligens eſt. CLAVER.

Viam] Hic pro ſecta debet ſumi, de Epicuro enim agit. ut eo ſenſu ὁδὸς in Act. Apoſt. XXII. 4. & XXIV. 14. & alibi. vid. Druſii Quaeſt. Hebraic. II 49. & ita Graecos ὁδὸν dixiſſe de vaticinandi arte docuit Ill. Spanhem. ad Callim. Hymn. in Pall. vs. 123. ubi ex Cicerone de Divin. I. 38. *vias* eo ſenſu dictas oſtendit. licet ibi pro certis modis & notis poſſet ſumi, ut paſſim pro ratione, methodo occurrit, ut *venandi mille viae* Nemes. Cyneg. princ. ubi vid. Barth. & ad Grat. vs. 5. BURM.

16. *Vacuo*] id eſt inani, ſine ratione & providentia. vid. Wopk. Lect. Tullian. II. 6. ut jam in notis variorum explicatum erat. *ſemina currere* Ed. Vicetin. Parm. Junt. Colin. BURM.

Quae] Ita liber antiquus, quod ipſe Cujacius manu propria adſeruit. olim *qui*, nullo ſenſu. Si vero minus exacte varias lectiones hic dinumero, fide tamen eas, quae pluris ſunt, te habiturum; ac nativa omnia in textu tibi obverſari. reliqua fere tibi Index ſufficiet. CLAVER. *qui* Iſingr. & Griph.

Semina] Huc etiam pertinet Epicuri opinio ex verſu Λουκιλίου; Ἐξ ἀτόμων Ἐπίκουρος ὅλον τὸν κόσμον ἔγραψεν. & Lucilii: *Idola atque atomos Epicuri vincere vellem.* CLAVER.

18. *Cenſet ambigua, vel nulla putat vel neſcia veri*] At quinam, quaeſo, neſcire Deos veritatem contenderunt? multi ſane nullam illos rerum gerere humanarum curam putarunt, ut ex Laërtio patet. quare aſſentior manuſcr. & quibusdam excuſis, habentibus, *quae numina ſenſu Ambiguo v. n. p. v. n. noſtri.* DELRIUS. Optime MS. meus Codex:

—— *qui numina ſenſu*
Ambiguo, vel nulla putat, vel noſcia veri. DEMPST.

non reperi in Dempſteri notis. ſed idem Dempſterus in Etrur. Regali Lib. I. cap. 17. corrigit *quae numina ſenſu Ambiguae.* niſi operae aberrarunt, & *ambiguo* ſcribendum ſit. BURM.

Neſcia noſtri] multi veteres *veri.* primus Vaticanus utramque ſcripturam refert *veri* vel *noſtri.* vulgatum merito tuetur curis ſecundis Barthius. HEINS.

Putat] margo Morini *probat.*

20. *Tumultum*] imitatur Horatium, qui *miſeros tumultus mentis* dixit II. Od. 16. 10. & ita alii, ut indicio meo doctiſſimus editor Silii ad Lib. X. vs. 373. oſtendit. BURM.

21. *Abſolvitque Deos*] Martial. *Abſolvere Deos* CLAVER. hunc locum Martialis reperire non potui; ſed in alia re eo verbo eleganter utitur Lib. XII. 12. *Abſolvit Phrygium veſtra rapina Parim.* vid. ad Lucan. II. 249. & VII. 870. ubi videbis ex Martiali ſimile quid de Regulo ex Lib. I. Epigr. 83. BURM.

22. *Queror*] *querar* Farneſianus.

Ad culmina rerum] vid. ad Albinov. in Liv. 347. recte magiſtratus ſummos hic Barthius interpretatur, & ita ſaepe noſter. vid. ad Praefat. Conf. Manl. 7. *cacumina regni* Nemes. Cyneg. 73. Stat. III.

Theb.

Ut lapſu graviore ruant. vos pandite vati
Pierides, quo tanta lues eruperit ortu.
Invidiae quondam ſtimulis incanduit atrox
Alecto, placidas late quum cerneret urbes;
Protinus infernas ad limina tetra ſorores,
Concilium deforme vocat. glomerantur in unum
Innumerae peſtes. Erebi quaſcumque ſiniſtro
Nox genuit foetu: nutrix Diſcordia belli,
Imperioſa Fames, leto vicina Senectus,
Inpatiensque ſui Morbus, Livorque ſecundis
Anxius, & ſciſſo moerens velamine Luctus,
Et Timor, & caeco praeceps Audacia vultu,
Et Luxus populator opum, quem ſemper adhaerens

In-

Theb. 267. *patriae tot culmina cives.* Burm.

23. *Ut lapſu graviore*] nam, ut ait ille, *lento gradu divina procedit ira, ut gravitate ſupplicii tarditatem compenſet.* Vicetin. *majore.* Delr. Juven. Sat. x. de Sejano.

—— *numeroſa parabat*
Excelſae turris tabulata, unde altior eſſet Caſus.

Dempst. *majore* Parm. & Vicet.

Ruant] Non enim his gradibus, quibus ad ſumma perventum eſt, retroitur; denique, ut ait Tacitus, *nil medium inter ſumma & praecipitia.* Claver.

Pandite] *plaudite* marg. Morini.

25. *Incanduit*] *praecanduit* Pulman. Cod. ita *praecaluit* apud Ovid. I. Met. 418. Codices aliqui. Burm.

26. *Alecto*] *Allecto* Lovanienſis ſemper. & Exc. Wolf. *placidas tales* Cod. Farnes.

27. *Tetra*] *ſaeva* Iſingr. margo. ſic I. in Eutrop. 183. *nec bellua tetrior illa*, ubi & *ſaevior* in MSS. *ad culmina* Farnes. Burm.

29. *Erebi peſtes*] de his Virgil. VI. hunc autem Furiarum apparatum luculentis verſibus a Poëta noſtro explicari, teſtatur magnus ille Scaliger ſenior. Claver. de inferno, monſtriſque incolis abunde Maro toto Libr. VI. Aeneid. Silius Lib. XIII. Senec. Herc. Fur. Act. III. Sc. II. Lucan. Lib. VI. ad finem. quos ſi cum noſtro conferas, apertum erit, quid interſit inter hunc & illos. nam hic & mira brevitas, & aptiſſima epithetorum energia: quum apud eos quaedam ſint languida, nonnulla trita. Dempst. *Erebi quaſcumque ſiniſtro* bene diſtinguit Barthius. Heins. ſed non video unde pendeat genitivus. ſi enim *Erebi* pro marito noctis capiatur, ſcribendum eſſet *Erebo:* uxor gignit *viro* ſobolem, non *viri.* nec *foetu Erebi* placet. *ſiniſtrum foetum* recte exponit Barthius. ita *ſiniſtra natura* Phaedr. Epilog. Lib. II. vid. ad Lucan. VI. 670.

31. *Senectus*] In ejus laude totus eſt Cicero ſenex, at hîc inter Noctis filias recenſetur, quod mirarer magis, ni Heſiodus in haec verba de Nocte Γῆρας τ' οὐλόμενον καὶ Ἔριν τέκε. Peperit ergo illa Senectutem & Diſcordiam. Claver. *lecto vicina* Cod. Farnes.

32. *Impatiensque ſui Morbus*] Deſperatio, ἀνέλπιστα Demoſtheni. Delr.

Secundis] *ſecundi* Farnes. ſane *anxius* cum ſecundo caſu conſtrui ſolet, ut vidimus ad Ovid. Ep. XX. 198. ſed *ſecunda* ſolemus magis dicere, quam *ſecundum* hoc ſenſu, ideoque nihil muto. Burm.

34. *Vultu*] *vultus* Cod. Farnes.

35. *Cui ſemper adhaerens*] in veteri codice *quem ſemper*, ut videatur jungi τῷ *comitatur.* ſed in optimo exemplari Martialis (I. Ep. 63.)

Incidit in flammas, juvenique ſecuta relicto
Conjuge.

quod quidem tueri forte poſſet Graeca ratio, verum magis eſt forte, ut ſequare duo manuſcr. quae manu ſua confirmavit Cujacius. ſed *cui* ſine ſcrupulo jungi poteſt dictioni *adhaerens.* Claver. *quem ſemper adhaerens* ſcripti conſtanter omnes, & ex Alani Anticlaudiano Cl. Barthius confirmat. vulgo *cui ſemper.* potuit ἀρχαϊκῶς ſic loqui, ut apud Lucretium Lib. III. *Quandoquidem connexus corpus adhaeret.* ſimplicius tamen τὸ *quem* τῷ *comitatur* conjungas. ſic apud Ovid. Lib. XIV. Met. 440. *nactuſque hoc littus adhaeſi. inhaerere laqueos* Apulej. Met. VIII. *timore hoc inani perfuncti longe pejores inhaeſimus laqueos.* Virgil. V. 852. *clavumque adfixus & haerens Nuſquam amittebat.* ubi *clavoque* perperam nonnulli codices. apud Naſonem Met. XII. 134. *Cedentique ſequens inſtat*, non *Cedentemque.* Heins. *quoi* Vicetina Ed. ut ſemper ſolet, & *quojus* pro *cujus. quem* etiam Exc. Wolf.

35.

Infelix humili greſſu comitatur Egeſtas,
Foedaque Avaritiae conplexae pectora matris
Inſomnes longo veniunt examine Curae.
Conplentur vario ferrata ſedilia coetu,
Torvaque collectis ſtipatur Curia monſtris.
Alecto ſtetit in mediis; vulgusque tacere
Juſſit, & obſtantes in tergum repulit hydros,
Perque humeros errare dedit: tum corde ſub imo
Incluſam rabidis patefecit vocibus iram.
Siccine tranquillo produci ſecula curſu,
Sic fortunatas patiemur vivere gentes?
Quae nova corrumpit noſtros clementia mores?
Quo rabies innata perit? quid inania proſunt
Verbera? quid facibus nequidquam cingimur atris?

Heu

37. *Complexae pectora matris*] *Viſcera* quinque veteres. ſic apud Stat. Sylv. Lib. III. ad Uxorem, 5. 28.

—— ter me victrici Albana ferentem
Dona coma, ſanctoque indutum Caeſaris auro
Viſceribus complexa tuis.

quomodo reſtituendus ille locus. vulgo ſcribitur, *ter me vidiſti Albana ferentem Serta comis.* In aliis codicibus eſt *nitidis comis.* ſed *victrici coma* Statium ſcripſiſſe ſum certus. Pietate Abaſcantii libro V.

—— ſed te ſeu virginitate jugatum
Viſceribus totis animoque amplexa fovebat.

& Epicedio Vernae pueri,

—— ecce lacertis
Viſcera noſtra tenens, animaque avellitur infans.

lacertis pariter & anima complexus mea viſcera. nihil ergo neceſſe *animamque* legi, quod in editionibus quibusdam vetuſtis exſtat. HEINS. Eadem variatio in Lib. II. de Rapt. 210. & ſaepe alibi. & hoc ſenſu Ovid. VIII. 478. *rogus iſte cremet mea viſcera.* ubi in Leidenſi codice eſt *pectora.* BURM.

39. *Ferrata ſedilia*] vel *ſecreta* pr. Vaticanus. HEINS.

40. *Torvaque*] *totaque* edit. Claveri, marg. Iſingr. & Leidenſis Codex a m. s.

41. *Alecto ſtetit in mediis*] Scripti quidam *in medio.* fruſtra. Stat. Theb. II. *Conſtitit in mediis.* & ſic non raro poëtae, noto Graeciſmo. Homer. Iliad. Υ.

Ἷζε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ᾽ ἐξείρετο βουλήν.

atque ita ille ſaepe. *in medios* pr. Vatic. Virgil. Aeneid. V.

Aeneas quibus in mediis ſic deinde locutus.

Aeneid. II. 122.

—— magno Calchanta tumultu
Protrahit in medios. HEINS. Statius Theb. X. *proſilit in medios.* Silius V. 607. *Tum praeceps ruit in medios, ſolumque fatigat Flaminium*, ut legendum ex libris. ſic & II. in Rufin. 78. *Ipſe inter medios.* & 400. *unus per medios* &c. & alibi. vid. ad Virgil. II. Aeneid. 508. *ſedit in medio* Farnes. BURM.

42. *Repulit angues*] *Hydros* Oxonienſis. omnino rectius. noſter II. in Eutrop. 110. de Furia,

Illyricis pingues pectebat ſtragibus hydros.

Conſ. Manlii 169. *laceris morientes crinibus hydri.* ſic paſſim poëtae. HEINS. eadem varietas apud Ovidium IV. Met. 800.

Gorgoneum turpes crinem mutavit in hydros.

angues hic & alibi a Gloſſatore ſunt. Valer. Flac. IV. *excuſſi crinibus hydri.* *a pectore repulit* Farnes. BURM.

43. *Tum*] *dum* edit. Claver.

44. *Rabidis*] *rapidis* Codices Barthii & multi Heinſio inſpecti. male, & hoc ſollemne librariis. eadem variatio in Bell. Getic. 520. & apud Seren. Sam. XV. 260. ubi *rabidus clamor.* vid. ad IV. Conſ. Honor. 148. BURM.

45. *Secula*] *tempora* Oxon. v. ad Conſ. Olybr. 2. *Curſu*] *luxu* Farnes. an pro *fluxu*?

47. *Quo nova corrumpit*] ita veteres nonnulli, ut *quo* pro *cui* ſumatur. ſequentia confirmare viſa. *Quo rabies innata perit?* vulgo *Quae nova corrupit.* quintus Vatican. *corripuit.* *Quae nova corrumpit* genuinam ſcripturam eſſe opinor, quomodo in Eutrop. II. 391. *Quis novus hic torpor, ſocii? quonam uſque ſedemus Femineis clauſi thalamis?* HEINS. recte mutavit Heinſius ſententiam. *Quae* enim hic eſt qualis. ſimiliter fere Virgilius IV. 10.

Quis novus hic noſtris ſucceſſit ſedibus hoſpes?

& Lib. V. 670.

Quis furor iſte novus? & centies alibi. *corrupit* Ed. Pulm. BURM.

49. *Facibus nequicquam cingimur atris*] *accingimur*

Thua-

Heu nimis ignavae, quas Jupiter arcet Olympo;
Theudoſius terris. en aurea naſcitur aetas.
En proles antiqua redit. Concordia, Virtus,
Cumque Fide Pietas alta cervice vagantur,
Inſignemque canunt noſtra de plebe triumphum.
Pro dolor! ipſa mihi liquidas delapſa per auras
Juſtitia inſultat, vitiisque a ſtirpe reciſis
Elicit oppreſſas tenebroſo carcere leges.
At nos indecores longo torpebimus aevo
Omnibus ejectae regnis. agnoſcite tandem
Quid Furias deceat. conſuetas ſumite vires;
Conventuque nefas tanto decernite dignum.

Jam

Thuaneus. utrumque probum eſt. videatur hic Barthius majori commentario. HEINS. ego mallem *incingimur*, ut *in* abſorptum fuerit ab *m* praecedenti. ſic Tiſiphone apud Ovid. IV. Met. 482. *torto incingitur angue.* vide de hoc verbo ad Ovid. III. Met. 162. BURM.

50. *Nimis.*] *minus ignavae* Vicent. *nimis ignave* Ald. *Quas Jupiter arcet Olympo*] Sic veterrimus Lucenſis. ceteri cum vulgatis *quas coelo Jupiter arcet.* ſic IV. Conſ. Hon.

Sinceram patrio mentem furatus Olympo.

& ſaepe alibi. HEINS.

51. *Theudoſius*] In omnibus ferme codicibus antiquae fidei ſic legitur, non *Theodoſius*, atque poëtae noſtri γνήσιον eſſe mihi perſuadeo. inde enim urbs θευδοσία Libro IV. Anthol. viſitur. θευδόσιος βασιλεύς. Ipſe Gnomographus de ſe dixit Θεύγνιδος non Θεόγνιδος, dialecto, ſi memini, Dorica. eſt tamen, qui malit *Theodoſius*, dicatque ſynizeſin. ego Proceleusmaticum dici verius autumo, cujus exempla in re ſimili vix reperias, niſi forte apud Virgilium, ut *Genua labant*, & *ariete crebro.* ſed haec de induſtria, non coactus protulit. *duodecies* apud Lactantium non diſſidet. vide etiam Auſonium, & illud minime malum, quod habet vetus & elegans Epitaphium in aede beatae Mariae Pariſiis, nempe *duodecimo Juli Tranſiit Odo die.* Et haec quidem, licet forte levia, ſunt tamen πρὸς ἔπος, ni fallimur, niſi quis Graecum illud δώδεκα pro δυοκαίδεκα, & *Theophilam* velit objicere. ſed enim *Theudoricus* apud Sidon. in veteri codice legitur. CLAVER. *Theodoſius* Cod. Farneſ. vid. ad Ovid. Ibin vs. 468.

52. *En proles*] *Et proles* Ald. Claver. Iſingr. margo. *En aetas* Exc. Wolf.

53. *Vagantur*] Claverii editio *vagatur.* parum refert, quum utriuſque exempla ſuppetant. Heinſius vero ſemper fere pronior in pluralem numerum, ſi praeceſſerint duo vel plura ſingularia. ut apud Ovid. V. Met. v. 12. *Nec mihi te pennae* &c. *nec Jupiter eripiet*, ille ex uno codice *eripient* legit. ſed non opus eſt producere innumera in contrarium loca, quum facile eludi poſſent, legendo plurali numero, ut ſaepe etiam in codicibus occurrit. ſed videat lector loca, ubi tali correctioni locus non eſt. apud Ovid. VII. Epiſt. 26. 44. XIV. 66. apud noſtrum IV. Conſ. Honor. 472. *Spartanus & Arcas proculcet.* immo licet unum ex praecedentibus nominibus ſit pluralis numerus. ſic Virgil. III. Georg. 564. *papulae & ſudor ſequebatur*, ut edidit ipſe Heinſius, qui tamen IV. Georg. 8. *ſedes ſtatioque petendae* pro *petenda eſt* nobis obtrudit. Liv. XXXVII. 9. *Naves & praeſidium exceſſit.* plura exempla dabit Cortius ad Salluſt. Catil. 12. hic vero *vagantur* praefero propter ſequens *canunt*, licet & hoc defendi poſſet. vid. infr. vs. 69. 198. & 350. IV. Conſ. Hon. 93. & ad Nemes. Cyneg. 262. BURM.

54. *Noſtra de plebe*] *de noſtra* multi. *noſtra de gente* Farnes. *gerunt* etiam pro *canunt* Lovan. vid. I. de laud. Stil. 4.

55. *Pro dolor*] *pro pudor* Palatinus. HEINS. eadem varietas apud Lucan. X. 77. & alibi ſaepe. BURM. *Delapſa*] *dilapſa* duo Codices Leidenſ.

56. *A ſtirpe reciſis*] Maro, *ima quod ſtirpe reciſum* DELR. *vitiis ab ſtirpe* Oxon. *revulſis* margo Morini.

57. *Tenebroſo e carcere leges*] ſcripti non agnoſcunt τὸ *e.* primus tamen Vaticanus aliique complures *in carcere.* HEINS. *e carcere* Iſingr. Gryph. & aliae editiones. *in carcere* Vicetin. Parm. Ald. unumquodque ſatis defendi poteſt.

58. *At nos.*] *Ac nos* Leid.

59. *Regnis*] *terris* Pulmanni Cod. & Lovan.

60. *Conſuetas*] *conſuetos ſumite faſces* Moreti. *ſuetos conſumite* Exc. Wolf.

61. *Conventuque*] Victorius Afer, quotiens praepoſitionem ſequetur vox inchoata a literis *b. f. r. m. p. v.* vox, inquam, quae praepoſitioni juncta ſignificationem ejus confundat, *com*, non *con*, ſcribendum tradit. DELR. *tanto diſcrimine* Vicetin.

E 62. *Nu-*

Jam cupio Stygiis invadere nubibus aſtra,
Jam flatu violare diem, laxare profundo
Frena mari, fluvios ruptis inmittere ripis,
Et rerum vexare fidem. ſic fata cruentum
Mugiit, & totos ſerpentum erexit hiatus,
Noxiaque effudit concuſſo crine venena.

Anceps

62. *Nubibus*] *viribus* marg. Morini.

63. *Laxare*] non deſunt qui legant *vexare*, quod vocabulum vehementis eſt ſignificationis, auctore A. Gellio Lib. II. Delr.

64. *Ruptis*] *raptis* Leid. Cod. in altero correctum erat *emittere*, ſcilicet ex alveo in vicinas regiones.

65. *Et rerum vexare fidem*] *Vexare* verbum, vel teſte Gellio, multum habet efficaciae, eoque uſus Maro eadem fere notione, quare libenter in textum e veteri Codice adſcivimus, cum *laxare frena* verſu praecedenti dixerit. Claver. ita recte Claverius, nec ſcripti meliores diſſentiunt. vulgatum *laxare* ferri non poteſt, quod praeceſſerit jam proxime id ipſum verbum. Alii *lapſare* pro *laſſare*, etiam non male. duo *turbare*. Barthius *luxare*. *vexandi* verbum Claudiano non novum. Lib. I. in Stilic. vs. 287 de navi,

Nubilus Aegaeo quam turbine vexat Orion.

Lib. II. 202. *vexatum corpus laceri regni* dixit. & *urbem legionibus vexare*, Lib. III. 219. Lib. I. de Rapt. Proſerp. 47.

Obvia centeno vexaſſet fulmina motu.

Ibid. 169.

Et nullo rigidi vexabere vomeris ictu.

ſic vetus liber bello Getico, 67.

Quid mirum, ſi regna labor mortalia vexat?

unde apparet infra Lib. III. 10. *ſolito pacem vexare tumultu*, veram lectionem eſſe. Adeatur A. Gellius Noct. Attic. Lib. II. cap. VI. plura alibi dicemus. Heins. de verbo *vexare* multa facile congeri poſſent, & jam Barthius ſupr. ad vs. 13. notavit. ſed vellem explicuiſſent quid notet *vexare fidem*. ſine dubio *turbare*, quod ex duobus profert Heinſius, meliorem facit ſenſum, & mihi magis placeret. *fides* enim *rerum* eſt, quod initio dixit *foedera mundi*. jam nihil vulgatius eſt, quam *turbare foedera*, *pacem*, & ſimilia. ut Virg. XII. 632. *cum prima per artem Foedera turbaſti*, & ita mox vs. 106. *turbare ſodales unanimos*, qui fide mutua ſunt conjuncti. Ceterum hinc explico locum Severi de Aetna vs. 225. in quo miſere caecutiit Gorallus ille. Lego vero,

Noſſe fidem rerum, dubiaſque exquirere cauſſas.

id eſt ſcire arcana naturae, foedera illa mundi, leges perpetuas, & exquirere cauſſas. hoc hominis eſt, non more pecudum videre miranda & nihil noſſe. ingens ille δοκησίσοφος, qui *noſſe fidem rebus* invenerat, putat vel ellipticam eſſe locutionem pro noſſe rebus fidem habendam. ſed quibus, quaeſo, rebus? & legi poſſe ait, *poſſe fidem rebus*, id eſt, expoſcere fidem ſibi fieri non verbis, ſed rebus. itane vero? an *poſſe* licet ponere pro *poſcere*. ſi Lucretianos editores habuiſſet magiſtros, forte legiſſet *poſcere*, ſed in pronuntiando poſſe legi *poſcere* nobis perſuaſiſſet. Quid vero Theologis & Philoſophis cum Poëtis? & ſi jam *poſſe* pro *poſcere* liceret uti, quam elegans illa repetitio in eodem verſu *poſcere fidem* & *expoſcere cauſſas?* ut edidit. *fides* ergo *rerum*, & *ordo*, ut mox Severus dicit, tradita jura, vices ſignorum, & cetera. confer omnia illa Severi cum Ovidianis Lib. XV. Met. vs. 67. & ſeqq. de Pythagora, & videbis quid ſit *fides rerum* & *cauſſae*; nam ille,

—— *magni primordia mundi,*
Et rerum cauſſas, & quid natura, docebat,
Quid Deus &c.

Haec ſi non placeant, relinquatur Claudiano ſingularis ſua locutio *vexare fidem rerum*. Burm.

Cruentum] *cruente* Lovan.

66. *Tortos ſerpentum erexit hiatus*] Ita prior Leid. unus Petav. & Oxon. non *totos*. Furiis tortos angues a Poëtis dari obvium. Ovid. in Ibin v. 80.

Quaſque ferunt torto vittatis angue capillis
Carceris obſcuras ante ſedere fores.

& IV. Met. 483. de Tiſiphone, *tortoque incingitur angue*. quomodo & de eadem Virgilius, *tortoſque ſiniſtra Intentans angues*, ut vetuſtiores libri ſcribunt. Seneca Thyeſte v. 96.

Quid ora terres verbere, & tortos ferox
Minaris angues?

Medea v. 960.

—— *agmen infernum faces*
Intentat. ingens anguis excuſſo ſonat
Tortus flagello.

ſed aliud eſt *torti angues*, aliud *torti hiatus*. niſi *tortos ſerpentum hiatus* dixit pro hiatibus tortorum ſerpentum. Heins. ſed hoc durius. malim *notos*. vid. infr. vs. 89. Burm.

68. *An-*

Anceps motus erat vulgi: pars maxima bellum
Indicit Superis: pars Ditis jura tuetur.
Diſſenſuque alitur rumor. ceu murmurat alti
Inpacata quies pelagi, cum flamine fracto
Durat adhuc ſaevitque tumor, dubiumque per aeſtum
Laſſa recedentis fluitant veſtigia venti.
Inproba mox ſurgit triſti de ſede Megaera,
Quam penes inſani fremitus animique profanus
Error, & undantes ſpumis furialibus irae.
Non niſi quaeſitum cognata ſede cruorem,
Illicitumve bibit, patrius quem ſuderit enſis,
Quem dederint fratres. haec terruit Herculis ora,
Et defenſores terrarum polluit arcus:
Haec Athamantheae direxit ſpicula dextrae:

Haec

68. *Anceps*] *Anxia* Exc. Voſſ.

69. *Ditis jura tuentur*] ſic Lucenſis cum Gudii Schedis. alii multi ex melioribus *tuetur*. vulgati minus bene *veretur*, quidquid diſſentit vir doctus. *verentur* Farneſianus. Naſo Lib. III. Amor. El. IV.

—— vultusque ſeveros
Exue: nec rigidi jura tuere viri.

ſic *legem defendere* Val. Flac. Lib. I. v. 212.

Aequoreos vocat ecce Deos Neptunus, & ingens
Concilium: fremere & legem defendere cuncti. Heins.

70. *Diſſenſuque*] *aſſenſuque* Exc. Voſ.

Ceu] *ſeu* ed. Delr.

71. *Impacata quies*] Huic comparationi adſimilem vix reperias. de hac Scaliger ſenior: maris aeſtum ſive agitationem ex his poteris cognoſcere, quae ſunt ſatis felicia. adducitque illud e Pharſalia, *Cum mare laſſatur*. ſed jam ſuccurrit mihi locus Ovidii, ubi agit de Tarquinio juvene, viſa Lucretia, abeunte,

Ut ſolet a magno fluctus langueſcere flatu,
Sed tamen a vento, quae fuit, unda tumet.

Claver. vid. Delr. ad Senec. Herc. Fur. 1090. ubi ex Statio producit locum, ubi *reſidunt aequora*, quod firmat mox Heinſianam conjecturam. vid. ad Ovid. I. Art. 373.

Flamine] *flumine* duo Pulm. Exc. Wolf. marg. Iſingr. & alii Codd. vid. Barth. ſed *fractas procellas* dixit I. de Rapt. Burm.

72. *Tumor*] *timor* Cod. Leid. & Edit. Vicetin.

73. *Recedentis*] maluerim equidem *reſidentis venti*. Heins. *fluit ad veſtigia* Cod. Farnes.

76. *Error*] *terror* Oxon.

77. *Non niſi*] Etſi tacerent de hoc vet. libri, tamen conſtaret facile ita legendum, ut quid enim admiſeris illud *Non ſi*. Claver. *non ſi* Ed. Gryph. *nec niſi* Leid. *cede* etiam Farnes. et duo alii. an pro *caede*? Burm.

78. *Illicitumve*] *Illicitumque* Edit. Vicetin. Parm. Ald. Iſingr. Gryph. Delr. & aliae. ſed Moreti & Exc. Voſſii *Illicitumve*.

79. *Terruit*] *torruit* Ed. Vicet. non male, ut ad cremationem in monte Oeta reſpiciat. *polluit artus* marg. Morini, Ed. Vicet. Ald. Colin. Burm.

80. *Et defenſores*] Herculem dicit Furiis a Junone immiſſis agitatum, in ſanguinem proprium ſaeviſſe. Seneca ea de re Tragoediam ſcripſit. Dempst. Ita cum Lucenſi malo quam *Haec*. de Hercule enim adhuc ſermo. pro *Taedae*, *Thebae* mox cum primo Vaticano quatuor ſcripti: male. Heins. *defenſoris* etiam Leidens.

Polluit] *terruit* Exc. Voſſ. & Cod. Farnes.

81. *Spicula*] Athamas apud Ovid. IV. Met. 516.

—— parva Learchum
Brachia tendentem rapit, & bis terque per auras
More rotat fundae. Delr. Athamas Thebarum Rex primis nuptiis Nephelen duxit, ex qua ſuſcepit Phryxum & Hellen: ea vero dimiſſa Ino uxorem cepit, quae illi peperit Learchum & Palaemonem, quorum primum furens interfecit, alterum ſimili fato juncturus, niſi cum eo mater Ino fugiſſet. ſed nihil opus in re nota immorari. Statius Lib. II. Silv. I.

Torvus adhuc Athamas inſanos flecteret arcus.

& Lib. I. Theb. pr. qui plura cupis, evolve Natal. Comit. Lib. VI. c. 9. Dempst. *Athamanteos* Leid. *Achamanteae* Farnes. *direxit*, ut Virgil. VI. 57.

Dardana qui Paridis direxti tela manuſque. Burm.

82.

Haec Agamemnonios inter bacchata penates
Alternis luſit jugulis: hac auſpice taedae
Oedipoden matri, natae junxere Thyeſten.
Quae tunc horriſonis effatur talia dictis.
Signa quidem, o ſociae, Divos adtollere contra
Nec fas eſt, nec poſſe reor: ſed laedere mundum
Si libet, & populis commune intendere letum,
Eſt mihi prodigium cunctis inmanius hydris,
Tigride mobilius foeta, violentius Auſtris
Acribus, Euripi refluis incertius undis,

Ru-

82. *Inter bacchata penates*] malo *intra*. Lib. II. *major oberrat Intra tecta timor.* ſed minimum refert. Heins. uno verbo *interbacchata* Cod. Barth.

83. *Alternis*] *Alterius* Leid. in pr. & Ed. Vicet.

Luſit] *luxit* Cod. Farnes. & *thebe* pro *taedae*. & Barth. Cod. *Thebae*.

Hac auſpice] vide Sophoclem, Euripidem, Senecam. Delr. Tantum olim religioni tribuebatur, ut ſponſalia contrahere, citra Deorum voluntatem exploratam, nefas duceretur; ideoque & prima luce auſpices auguria captabant. Tull. Lib. I. de Divin. Serv. ad IV. Virg. poſt princ. & ad illud I. Aeneid. *primisque jugarat Ominibus*. Tacit. Lib. XI. 27. de nuptiis Silii & Meſſalinae, & Lib. XIII. 37. de nuptiis Neronis & Pythagorae cujusdam obſoleti. Juvenal. Sat. X. 336.

—— *veniet cum ſignatoribus auſpex.*

& Lucan. Lib. II. 371. de Bruti & Porciae nuptiis, *contentique auſpice Bruto.* Senec. Troad. Act. IV. Sc. I. optimum autem augurium ab *accipitre* ducitur. Plin. Lib. X. cap. 6. hiſce autem auguriis Pilumnus & Picumnus Dii deputati. ex Varrone Nonius cap. XII. Dempster.

85. *Effatur*] *affatur* Leid.

86. *Signa quidem, o ſociae*] praeſtantiores τὸ o non agnoſcunt. Heins. *digna* Exc. Wolf. *bella quidem* marg. Morini.

87. *Nec fas*] *Haec fas* Farnes.

88. *Intendere*] *immittere* Mediceus unus & Barthii Cod. *intendere vulnus* Thuaneus.

89. *Cunctis immanius hydris*] *Natis hydris* argute Pricaeanus, ut hydros natos ſuos appellet. Heins, ſed vereor ne nimis argutum ſit, & voluerit iterum *notis*, ut ſupra vs. 66. nam illorum vis jam nota, hoc vero aliquid novi & immanioris, quod promittit. Burm.

90. *Tigride mobilius*] *Tigris*, a celeritate nomen adepta, tum eſt rapidiſſima, cum catulos lactat, qua de re carmina ſunt Claudiani tertio de Raptu, quo loco noſter Oppianum ſecutus vento eos concipere tradit, licet Ariſtoteles, Plinius, Solinus, Pollux, & Themiſtius contra ſentiant. Delr. ita *mobilitas* infra vs. 331. ubi vide: & ad Rutil. I. Itin. 76. & Virg. IV. Aen. 175. Burm.

Violentius Auſtris Acribus, Euripi refluis incertius undis] Vet. Cod. *Flavis*, hinc erronee *fluis*, omiſſo *re*, unde *refluis*. Delr. Gyraldini & Lucenſis libri lectionem expreſſimus. niſi quod in illo *fulvis*, in hoc *flavis*, quomodo vulgati. *refluis* ab Iſingrino eſt, qui & *velocius Auſtris* habet, ſed male. Lib. II. de Rapt. *quantas violentior Auſter Decutit arboribus frondes.* ſic enim ſcripti, non *truculentior*. Statii illa cogitabat, *refluumque meatu Euripum.* hinc caſtigandus idem Statius Sylv. Lib. I. de eodem Euripo,

—— *ſic Chalcida fluctus*
Diſpeſcunt reflui: ſic diſſociata profundo
Brutia Sicanium circumſpicit ora Pelorum.

ubi perperam nunc ſcribitur *Expellunt fluvii.* poſſit & refingi *fluctus refugi.* nam Senecae in Hercule Furenti,

Vicibus alternis fugax Euripus.

aeſtuantem Euripum dixit Boëthius de Conſolatione Philoſophiae. Chalcida enim a Baeotia diſpeſcit. de Chalcide Mela Lib. II. cap. 7. *Caeterum longa, totique Baeotiae oppoſita, anguſto freto diſtat a littore. Euripon vocant, rapidum mare, & alterno curſu ſepties die ac ſepties nocte fluctibus invicem verſis adeo immodice fluens, ut ventos etiam ac plena ventis navigia fruſtretur.* ad quem locum multa erudite, ut ſolet, vir ſummus Iſaacus Voſſius. Videatur ille, & alii Geographi de Euripo. nos alio properamus. Vulgati *Acrius Harpyiis, flavis inc.* in hoc Claudiani loco. Heins. *velocius Auſtris* marg. Iſingr. *Euris* MSS. Pulman. ſollemni variatione, & ita *volucrem Eurum* dixit Virgil. I. Georg. 317. ubi vide. *Acrius Hirpiis* Vicetin. *Actrius* Farnes. deinde *fulvis* Farnes. *flavis* multi. ſed *refluis*, ut & Exc. Wolf. habent, vox ſaepe uſitata Claudiano. & convenit τῷ *incertius*. deinde *flavis incertior undis Rufinus* Cod. Barthii. Burm.

92.

Rufinus. quem prima meo de matre cadentem
Suſcepi gremio. parvus reptavit in iſto
Saepe ſinu, tenero perque ardua colla volutus
Ubera quaeſivit fletu, linguisque triſulcis
Mollia lambentes finxerunt ora ceraſtae.
Meque etiam tradente dolos artemque nocendi
Edidicit: ſimulare fidem, ſenſusque minaces
Protegere, & blando fraudem praetexere riſu,
Plenus ſaevitiae, lucrique cupidine fervens.
Non Tarteſſiacis illum ſatiarit arenis
Tempeſtas pretioſa Tagi, non ſtagna rubentis

Aurea

92. *Quem prima*] *quae prima* Vicetin. & Parm. *Cadentem ſuſcepi gremio.*] Haec omnia fere deſumit ex Papinio: *Annue Tiſiphone, perverſaque vota ſecunda, Si bene quid merui, ſi me de matre cadentem Fovisti gremio.* Suſcipiebantur olim rubentes infantuli, atque apud Terentium idem eſt, *Tollere.* ſic in Paneg. II. Stilichonis 345. *ſuſceptus puer* dicitur fonte ablui. CLAVER. Notum omnibus infantem natum in humum deponi ſolitum, atque e terra levari manu patris; atque illud eſt, quod *cadentem* ait poëta, & *terram tangere* Suet. Aug. cap. V. & in Nerone cap. VI. Plin. Lib. II. cap. LXIII. pr. *quae nos naſcentes excipit Terra, natos alit.* & in Praefat. ad Lib. VII. *hominem*, inquit, *nudum & in nuda humo natali die natura abjicit.* & Ovid. in Ibin, *Cinyphiam foedo corpore preſſit humum.* Deinde *Statina* erat Dea, cujus numine e terra ſublatus puellus, rectus conſtituebatur: ex Tertull. Cujacius Lib. II. Obſerv. cap. 30. locus eſt elegans apud Varr. Lib. II. de vita pop. Rom. *Natus ſi erat vitalis ac ſublatus ab obſtetrice, ſtatuebatur in terra, ut auſpicaretur rectus eſſe. diis conjugalibus Pilumno & Picumno in aedibus lectus ſternebatur.* Lege Stat. Lib. I. Theb. vs. 60. Lib. I. Silv. II. fin. & Lib. II. Silv. ult. unde *tollere* pro educare uſurpant Juvenal. Sat. VI. Senec. de Provid. cap. IV. & V. ad Marciam cap. XVII. in fine. & Lib. II. Controv. 4. prin. & alii. DEMPST.

94. *Teneroque per ardua colla volutus*] minus ſalebroſi erunt numeri, ſi leges cum ſecundo Vaticano *tenero perque ardua colla volutus.* paulo ante *parvus reptavit* ſcripti. pro *Ubera quaeſivit fletu*, ſeptem aut octo Codices *Oſcula quaeſivit.* HEINS. *Sinu tenero perque ardua* ediderunt Delrius, Gryph. Iſingr. & ita in Ed. Vicet. & Claver. qui *ſinu tenero* conjungit. *tenero per ardua* Farnes. *tener* vero *ſinus* Megaerae vix convenit. *tener fletus* melius puero, ut mox *mollia ora.* BURM.

96. *Finxerunt membra ceraſtae.*] de his quaedam cognitione digna Nicander. DELR. Iſingrini liber & ex noſtris quidam cum primo Vaticano *ora*, ut Prudent. Hamart. *virides adlambunt ora ceraſtae.* HEINS. *cerauſtae* Farnes. *fixerunt* duo Oxon. Farnes. & edit. Vicetin. Parm. Iſingr. & Gryph. vid. ad Ovid. XX. Epiſt. 134. & II. Faſt. 417. BURM.

98. *Me tradente dolos geſtus artemque*] hic verſus ſic repraeſentatur in veteri Lib. *Meque etiam tradente dolos* &c. DELR. *Meque etiam tradente dolos arteſque* idem Iſingrinus, primus Vaticanus, aliique praeſtantiores, cum Gudianis Schedis, quorum nonnulli tamen *artemque.* pro *Edidicit*, *Et didicit* eſt in quibusdam. ſed nil neceſſe. Senſus magis erigetur, ſi legis, *Me me etiam*, ut apud Virgil. *Me, me, adſum qui feci.* ſed hoc timide adfirmo. Vulgo legebatur,

Me tradente dolos, geſtus, artemque nocendi.

quod ſi ſequimur, pro *geſtus* forte *aſtus* erit reponendum. aliter haec Barthius. HEINS. conſentiunt Heinſianis Exc. Wolfil. ſed illud *etiam* vix placet. non tamen cum Barthio verſus explendi cauſſa adjectum puto, ſed corruptum ex vera lectione. forte ſcripſerit *Meque viam tradente dolos* &c. *Via* eſt ratio, inſtitutio, ut centies. Similis eſt variatio apud Val. Flacc. VI. 291. *parvique etiam didicere nepotes.* ubi viri docti ex codicibus recte reſtituerunt *parvique viam didicere nepotes. tradere viam*, ut *tradere artes medicas* Ovid. Ep. V. 145. vid. & III. Met. 588. & alibi. & ita ſaepe Cicero, qui & initio Lib. II. de Divinat. dixit *tradere vias optimarum artium.* Celſus praefat. *tradere vias medendi.* Quintil. V. I. *non locos communes tradere deſtinamus, ſed viam quamdam atque rationem.* deinde *addidicit* pro *edidicit* me malle dixi ad Ovid. II. Met. 636. BURM.

99. *Minaces*] *nocentes* Vicetin. repetita, ut ſaepe, voce ex priori verſu.

101. *Satiaret arenis*] *ſatiarit* rectius quatuor libri, uti & Barthio viſum. HEINS.

103.

Aurea Pactoli: totumque exhauſerit Hermum,
Ardebit majore ſiti. quam fallere mentes
Doctus, & unanimos odiis turbare ſodales!
Talem progenies hominum ſi priſca tuliſſet,
Pirithoum fugeret Theſeus; offenſus Oreſten
Deſereret Pylades; odiſſet Caſtora Pollux.
Ipſa quidem fateor vinci; rapidoque magiſtram
Praevenit ingenio. nec plus ſermone morabor.
Solus habet, quidquid ſcelerum poſſedimus omnes.
Hunc ego, ſi veſtrae res eſt accommoda turbae,
Regalem ad ſummi producam Principis aulam.
Sit licet ille Numa gravior, ſit denique Minos;
Cedet. & inſidiis noſtri flectetur alumni.

Oran-

103. *Totumque exhauſerit*] *ſi hauſerit* Farnes. ſcilicet *ſi* ſubintellectum additum a Gloſſatore. debuiſſet ſaltem *totum ſi exhauſerit* ſcripſiſſe. Burm.

104. *Ardebit*] *Arebit* in Codicis ora Heinſius. ut Lib. II. 510. *Areſcat decepta ſitis.* vid. ad Ovid. IV. Ep. 174. ubi de confuſione horum verborum egimus. infr. III. Conſ. Honor. 205. Lucan. IX. 500. *Arent ora ſiti.* ubi & ardent MSS. Burm.

Quam fallere] *nam fallere* Claver. & duo Barthii. *qua* edit. Iſingr. Colin. Gryph. Barthius etiam interrogandi ſignum tollit, & admirantis exclamationem facit. Burm.

106. *Talem progenies hominum*] *hominem* nonnulli, quod Barthius amplexus eſt. Heins. ita Farneſ.

107. *Fugeret*] *fugit &* Exc. Wolf. a m. pr.

Offenſus] Heinſius in ora codicis *infenſus*, ſed *offenſus* eſt iratus, laeſus. vid. ad Ovid. I. Faſt. 482. & *offenſio* hic ut cauſſa, cur deſereret, intelligitur. Burm.

109. *Rabidoque magiſtram*] membranae *rapidoque*, hoc eſt omnem in partem mobili & expedito. Delr. *Rapido ingenio* vetus codex praefert. ſupra enim dixit Rufinum eſſe *prodigium incertius undis.* ſic forte Plinius Hiſtor. *impetuoſum animum.* Horatius dixit, *rapido ferventius amni Ingenium.* Symmachus in hoc homine laudat oris facultatem, eaque ſitim ſuam rigari optat; ac literas blanda ipſius recitatione commendari, at magnus Ambroſius ei pro Theodoſio ab Eccleſia repulſo inſtanti caninam objicit impudentiam, quia videlicet miſerae illius ſtragis, quae Theſſalonicae contigit, impulſor credebatur. fuit autem procerus, & elegans dubio procul, atque, ut ait Symmachus, ſua luce conſpicuus, ſed nequam & verſipellis, ut Graeca hiſtoria & Suidas referunt. Claver. *rabido ingenio* pro *rapido* Iſingrinus, & ſcripti quidam. ſic *rabida Megaera* apud Statium Theb. I. 477. ſupra *rabidas voces* jam habuimus v. 44. ſed recte *rapido ingenio* Barthius tuetur. Horatius, ni fallor, *rapido torrentius amni Ingenium.* paulo poſt illud ejuſdem Barthii, *Ipſa equidem fateor vinci*, pro *quidem*, neceſſarium haud quaquam. deinde *unanimos ſodales* Mazarinianus liber. Heins. In Horatii loco Lib. I. Sat. X. 62. legitur *rapido ferventius amni.* vid. ad Ovid. VIII. Met. 243. Burm.

Magiſtram] *Megaeram* Leid. & Voſſ. quod ex gloſſa natum.

110. *Morabor*] *parabat* Exc. Voſſ.

112. *Quidquid ſcelerum*] ſcripti & editi multi, *ſcelerum quidquid.*

113. *Producam principis aulam*] non *perducam*. ita olim conjeceram. confirmant duo Medicei cum primo Vaticano & Rottendorphiano. *Producam*, promovebo. Cicero pro domo ſua: *Quem tu non pro illius dignitate produxeras, ſed pro tuo ſcelere ſubduxeras.* noſter Lib. I. in Eutrop. 154. de Abundantio,

—— *qui rebus Eois*
Exitium primoque ſibi produxit.

Is enim Eutropium promoverat. Lib. I. in Stilic. 36. *cujus producere famam Sufficeret natus Stilicho.* ita illic ſcripti. *proferre* dixit I. in Eutrop. 167.

Nullius Eutropius, quam qui ſe protulit, ante
Direptas poſſedit opes.

Heins. propria vox eorum, qui teneros foetus docent, & ex nidis producunt. vid. ad Val. Flacc. VII. 375. Ita hic Megaera nutrix, magiſtra, & quaſi paedagoga Rufini inducitur. ſed & Heinſii explicatio accommoda, quia de aula agitur. Suet. Claud. cap. IV. *Quid eſt quod dubitemus, quin per eoſdem articulos & gradus producendus ſit, per quos frater ejus productus fuit.* ubi ſimilis lectionis diverſitas, ut & paſſim apud alios. praeterea *ad ſummam* Exc. Wolf. Burm.

119.

Orantem ſequitur clamor: cunctaeque profanas
Porrexere manus, inventaque triſtia laudant.
Illa, ubi caeruleo veſtes connexuit angue,
Nodavitque adamante comas, Phlegethonta ſonorum
Poſcit, & ambuſto flagrantis ab aggere ripae
Ingentem piceo ſuccendit gurgite pinum,
Pigraque veloces per Tartara concutit alas.
Eſt locus, extremum pandit qua Gallia litus,
Oceani praetentus aquis, ubi fertur Ulixes
Sanguine libato populum moviſſe ſilentem.
Illic umbrarum tenui ſtridore volantum

Fle-

119. *Nodavitque adamante comas*] *Nodatamque comum* pr. Vatic. HEINS.

Phlegethonta ſonorum] *flegetunta Sororum* Exc. Wolf.

120. *Poſcit*] in Oxonienſi adſcripta Gloſſae loco ex Rapt. Proſ. III. 388. *Cadmi ſeu moenia poſcat.* *poſcat* pro *adeat* dixit. & Morini manus pro gloſſa adjecit, *ardentem adiit.* Eo ſenſu ſaepe Priſcianus flumina dicit *poſcere* aequor, quo tendunt, in Periegeſi. ut v. 23. de Tanai, *praecepsque ruit Maeotida poſcens.* vs. 113. *Salmonida poſcens.* & de Danubio vs. 289.

Qui poſcens ortus, Euxini pervenit undas.

& alibi. vid. de verbo *poſcere* Heins. ad Lib. II. 298. ubi paullum alio ſenſu explicat. BURM.

Ambuſto] *anguſto* Marg. Iſingr.

Flagrantis] *fragrantis* Voſſ.

122. *Concutit*] *concitat* Farnes.

Alas] *alas* Vicetin.

123. *Eſt locus*] Hunc locum Gorop. Becanus in Atvaticis pag. 71. vult Leodium fuiſſe, quo olim mare adſcenderit, ubi ſunt ſpecus illae ſubterraneae, pigra barathra, montes piceo lapide ſive Aſphaltite conſtantes, & ſilvae obſcurae. cui ſomnia ſua relinquimus. certe locus talis longius ab Eluſa abeſſet, quo niſi tota fere Gallia peragrata pervenire non poſſet. Veroſimilius Celeberrimus Addiſon in Itinerario ſuo in principio putat locum deſertum & rupibus horrendum eſſe, ubi fingitur Maria Magdalena peccata ſua ploraſſe, non longe a Maſſilia. ſed obſtat huic ſitui mentio Oceani, Britanniae, Rheni &c. quare debuiſſe potius Poëtam illum eligere poſſet ſtatui, quam quem nobis deſcribit. BURM.

Pandit qua] *qua pandit* Oxon.

124. *Ulyſſes*] in veteri codice *Ulyxes*, quod videtur confirmare Plutarchus ſatis diſerte: totus hic locus, quod mireris, ex Odyſſeae Λ elicitur. Ἡ δ' ἐς πείραθ' ἵκανε βαθυῤῥόου Ὠκεανοῖο. reliqua vide ſuo loco. haec vero fabulatus eſt non illepide Claudianus, cum opinor legiſſet l. pas. Drepanium veniſſe ab ultimo Galliarum receſſu, qua littus Oceani cadentem excipit ſolem, ac deficientibus terris ſociale miſcetur elementum. Auſonius: *Quid facis extremis poſitus telluris in oris, Oceani finem juxta, ſolemque cadentem?* unde hic noſter Cimmerias tenebras belle imaginatus eſt. forte etiam alludit ad nomen Eluſae, vel potius Elyſae, urbis primariae in Gallia Narbonenſi, unde Rufinus; vultque ab Ulyſſe deduci poëtica fide: de hac vide Ammianum & Sidonii Epiſtolas. CLAVER. *Ubi fertur Ulyſſes* Iſingrinianus & Lucenſis. vulgatum *quo* duriuſculum, quia *quo* praeceſſerat. mox idem Lucenſis rectius *populumque ſilentem*, quam vulgati *ſilentum*. Lib. II. de Rapt. 237. *populoque ſilenti Traderis.* Statius Theb. IV.

In ſpeculis Mors atra ſedet, dominiſque ſilentes
Annumerat populos.

ita minima mutatione ſcribo, nam ſcripti *dominique ſilentes.* vulgati *dominique ſilentis.* Plutonem & Proſerpinam intelligit. noſter de Rapt. Lib. II. 314.

—— *dominis intrantibus ingens*
Adſurgit Phlegethon.

poſſis & *domino.* quomodo Theb. XII.

Umbrarum cuſtos inhumataque corpora regi
Annumerat. ſed alterum praeſtat. Senec. Herc. Fur. Act. III. Sc. II.

Triſti ſilentem nubilo liquit domum.

cum antiquis libris. *umbras ſilentes* dixit Virgilius Lib. VI. & Ovid. XIII. Met. 25.

Aeacus huic pater eſt, qui jura ſilentibus umbris
Reddit. ita ſcripti nonnulli, vulgo *ſilentibus illic*, plura ibi dicemus. HEINS. eodem redire puto; nam *ſilentes* abſolute centies dicuntur. vid. ad Ovid. XIII. Met. 27. ſic *coetus ſilentum* Lucan. VI. 513. *noviſſe* Vicet. BURM.

127.

Flebilis auditur queſtus. ſimulacra coloni
Pallida, defunctasque vident migrare figuras.
Hinc Dea proſiluit, Phoebique egreſſa ſerenos
Infecit radios, ululatuque aethera rupit
Terrifico. ſenſit ferale Britannia murmur,
Et Senonum quatit arva fragor, revolutaque Tethys
Subſtitit, & Rhenus projecta torpuit urna.
Tunc in canitiem mutatis ſponte colubris
Longaevum mentita ſenem, rugisque ſeveras,
Perſulcata genas, & ficto languida paſſu,
Invadit muros Eluſae, notiſſima dudum
Tecta petens, oculisque diu liventibus haeſit,
Pejorem mirata virum. tunc talia fatur:
Otia te, Rufine, juvant? fruſtraque juventae
Conſumis florem patriis inglorius arvis?
Heu neſcis quid fata tibi, quid ſidera donent,
Quid fortuna paret. toti dominabere mundo,
Si parere velis. artus ne ſperne ſeniles.

Nam-

127. *Flebilis auditur queſtus*] *auditu* quartus Vaticanus. HEINS.

128. *Migrare figuras*] *catervas* primus Vaticanus. *mugire* Rottendorph. & ſecundus Mediceus. male. HEINS. *errare* Leidens.

129. *Dea proſiluit*] Totus hic locus expreſſus eſt ad ſimilitudinem Statii Lib. I. Theb. 125. quaeque ille de Graeciae regionibus, noſter de Britannia, Gallia, Germaniaque dicit. DEMPSTER. *proſiliit* multi, ſed male. *huc* etiam Voſſ. & *hinc* vel *huc* Oxon.

131. *Ferale*] *lethale* Exc. Voſſ. *fatale* Vicetin. & Parm,

132. *Tethys*] *Tethis* Exc. Wolf.

133. *Projecta torpuit urna*] ſic Gyrald. Lucenſ. & ſex alii, vulgo *unda*. diximus Conſ. Olybr. vs. 213. perperam vulgatam ſcripturam tuetur Barthius. HEINS.

134. *Sponte*] *ſaepe* Exc. Voſſ.

136. *Perſulcata*] *praeſulcata* Leid. *perſalcata* Ed. Vicetin.

137. *Muros Elyſae*] *Eluſae* Fulvius Urſinus emendat in Caeſar. III. de Bell. Gall. & Aldus Pauli F. Schol. in eundem Caeſaris locum. ſed Fulvius hemiſtichium male recitat, quem Aldus errore ductus ſequitur. PULMANN. *Eliſae* Manuſcr. ſed ſcribas *Eluſae*. Caeſar Lib. III. *Tarbelli*, *Bigerriones* (forte *Bigerri*) *Preciani*, *Vocates*, *Taruſates*, *Eluſates*. quos neque Plinius, neque Ammianus, neque Itinerarii auctor Antoninus ignorant. DELR. *Eliſae* multi Heinſii, & Vicetin. *Eliſſe* Farn. *Elyſae* Ald. *Eluſae* Exc. Wolf.

138. *Petens*] *petit* Vicetin. & Parm.

Liventibus] *lucentibus* Oxon.

140. *Te Rufine*] *Te ſine fine* Exc. Voſſ.

141. *Arvis*] *armis* Cod. Barth. ut ſaepe ita variant Codices apud Virgilium, Lucanum & alios.

142. *Quid ſidera donent*] Gyrald. & Iſingr. *debent*, etiam prim. Vatic. pro diverſa lectione. quod ſecutus fruſtra Raphelengius. Lucens. *dedent*. prior Moreti *ſpondent*. Caeteri pro vulgata lectione ſtant, quam & nos amplectimur. Sequenti verſu *toto donabere mundo* ſcripti nonnulli. quos inter primus Vaticanus. unus *donabere*. fruſtra. HEINS. illud *ſpondent* admodum blanditur. vid. ad Ovid. XVI. Ep. 114. ubi *Deos ſpondere* eleganter dici oſtendimus, quos per *ſidera* hic Barthius explicat. & ita II. in Eutrop. 57.

Hortantesque licet ſponderent proſpera Divi.

& de Aſtrologia VI. Conſ. Hon. 19.

Optima tunc ſpondet mortalibus edere fata.

de Apolline Praefat. in Nupt. Honor. & Mariae v. 19.

Venturumque ſacris fidibus jam ſpondet Achillem.

& ita alii ſaepe. deinde *toto dominabere mundo* duo Leidens. & Lovan. BURM.

144. *Artus*] Heinſius in ora codicis *artes*. ſed ego

Namque mihi magicae vires, aevique futuri
Praeſcius ardor ineſt. novi quo Theſſala cantu
Eripiat lunare jubar, quid ſigna ſagacis
Aegypti valeant, qua gens Chaldaea vocatis
Imperet arte Deis. nec me latuere fluentes
Arboribus ſuci, funeſtarumque poteſtas
Herbarum, quidquid letali germine pollens
Caucaſus, & Scythicae vernant in gramina rupes,

Quas

ego *artus* capio pro corpore, quod adparebat ſenile, & ideo ſperni poterat, ſed intus ſibi vires magicas &c. ineſſe dicit. Ovid. VII. Met. 250.

Ne properent artus anima fraudare ſeniles.

& X. 229.

Femineos artus in olentes vertere mentas.

& ita centies poëtae *membra* & *artus* pro homine vel toto ejus corpore ponunt, & noſter ipſe saepius, ut *pecudum artus* infr. 302. ſunt ipſae pecudes. vid. ad Seren. Samon. VI & XV. BURM.

146. *Novi quo*] *novi quid* Oxon. m. s.

147. *Eripiat lunare jubar*] Vetus gentium error, Lunam magicis cantibus vexari, & e coelo deduci. Martial. Lib. XII. Epigr. 57. Ovid. Lib. II. Eleg. 5. Amor. Ideoque ne illa audiret incantamenta, tinnitibus ſacra ejus peragabantur. Ovid. Lib. VII. Met. Fab. 2. Senec. in Hippol. Act. II. in Choro. & in Med. Act. IV. Scen. II.

——— *inque auxilium*
Dictimna tuum pretioſa ſonent aera Corinthi.

Juvenal. Sat. VI.

Una laboranti poterit ſuccurrere Lunae.

Manilius Lib. IV. pr.

Seraque in Extremis quatiuntur gentibus aera.

hinc defectum putabant proficiſci. Serv. ad II. Georg. Stat. VI. Theb.

——— *quoties avellitur aſtris*
Solis opaca ſoror, procul auxiliantia gentes
Aera crepant.

& I. Theb. *qualis per nubila Phoebes Atracia rubet arte labor.* non *color.* Quod autem *Theſſalam* ponat Claudian. pro qualibet ſaga, docte quidem, nam Theſſalia veneficiis devota, abunde Lib. I. Met. Apulejus. Martial. IX. 30. & Sidon. carm. 5. *Si Theſſalus elicit umbras.* Val. Flac. Lib. I. *Saevoque vocat grandaeva tumultu Theſſalis exanimes atavos.* DEMPST. Puto *Deripiat*, quamquam diſſentientibus libris. *Detrahere coelo Lunam* & *deducere* paſſim poëtae. pari modo & Barthius conjecit. Horat. Epod. V. 45.

Quae ſidera excantata voce Theſſala
Lunamque coelo deripit.

Idem Epod. ult.

Refixa coelo devocare ſidera. HEINS. ſed *Eripere jubar* poteſt diverſum quid eſſe a *deducere coelo*; ſed idem quod ſaepe dicunt poëtae, ut *pallere* jubeant magae ſolem, lunam, & ſidera. *jubar* enim ſplendorem notat, vid. ad Ovid. VII. Met. 208. & Quintil. X. Decl. 15. & hinc Ovidius magicas artes a ſe removens dicit Remed. 256.

Ut ſolet, in niveis Luna vehetur equis.

Lucan. VI. 500.

——— *Phoebeque ſerena*
Non aliter diris verborum obſeſſa venenis
Palluit, & nigris terreniſque ignibus arſit.

ubi de Theſſalia agit. & hunc Lucani locum in ſequenti etiam *Imperet arte Deis* expreſſit Claudianus; nam ille, *habens haec carmina certum Imperioſa Deum.* BURM.

Sagacis] *fugacis* minor editio Blawii, neſcio unde, & quo ſenſu.

149. *Imperet*] *Imperat* Farnes. & nonnulli alii, & ita Pulman. ed. Vicetin. & Parm. vid. ad Petron.

152. *Vernant in gramina rupes*] Efficaciora ad toxica germina montana, quod obſervatum eſt a Turneb. Lib. XVIII. cap. XII. & videtur conſentire Virgil. VII. Aened. 758.

Marſis quaeſitae in montibus herbae.

de herbarum vi in veneficiis, lege Plin. XXIV. cap. 2. qui Homerum citat. DEMPST. Haec inquinatiſſima erant, nam hactenus legitur,

——— *germine pollens*
Caucaſus, & Scythiae vernant in gramine rupes.

pro *germine*, *gramine* ſcripti omnes agnoſcunt priori verſu, & recte, niſi quod Iſingrinianus & tres ex noſtris *carmine*. quam vocem poſteriori verſui reddendam exiſtimo, unde exciderat, legoque minima mutatione, *vernant in carmina*, id eſt in uſum carminum, in uſum magicum. Amat hos loquendi modos noſter. ut Conſ. Olybr. V. 122. dictum. Conſ. Manlii 319.

Vecte laborantes in carmina concitat undas.

ubi de Organo hydraulico agit. infra hoc ipſo libro vs. 311.

Et

Quas legit Medea ferox, & callida Circe.
Saepius horrendos Manes ſacriſque citavi

155. No-

Et qui cornipedes in pocula vulnerat audax
Maſſagetes. hoc eſt in uſum poculorum. Lib. III. de Rapt. 26. *totae fremerent in pocula ripae.* Sidonius Panegyrico Aviti,

—— flavis in pocula fracte Sycambris
Rhene.

ſeges creſcit in praelia Idyllio Hyſtricis. IV. Conſ. Honor. 617. *in civem rubuere genae.* & vs. 622.

Auſi Danubrum quondam tranare Gruthungi
In lintres fregere nemus.

Lib. II. Rapt. 90. *omnis in herbas Turget humus.* Conſ. Olybr. 172. *Cornus in haſtam porrigitur.* & infra hoc libro vs. 167. *revinctos in glaciem fulvam latices* habemus. atque ita ſaepe. horum & plenus Statius & Apulejus, apud quem emenda in tranſcurſu locum male affectum Lib. VIII. Met. *Interea quidam ſenex de ſummo colle proſpectat, quem circum capellas paſcentes opilionem eſſe profeſſione* (vel *ex profeſſo*, vulgati *profecto*) *clamabant. Eum rogavit unus ex noſtris, haberetne vaenui lac, vel adhuc liquidum, vel in caſeum recenter coagulatum.* Eleganter *lac in caſeum coagulari* dicitur. vulgo *in caſeum recentem incoactum. Inchoatum* ſcripti codices & prima editio. Lib. IX. *miſceri in Venerem.* Statius Silv. Lib. I. II. 155. Epithalamio Stellae,

Excludunt radios ſilvis decuſſa vetuſtis
Frigora: perſpicui vivunt in murmura fontes.

ita opinor a manu Statiana eſſe. nunc legitur *in marmore*, quae ſcriptura minus elegans. *Vivere in Venerem frondes* pari modo Claudianus Nuptiis Honor. 65. ſic *motae in murmura voces* eidem Statio Lib. III. ad Claudiam uxorem,

——— in procurrentia primis
Carmina noſtra ſonis, motaſque in murmura voces
Aure rapis vigili.

Sciolus aliquis, qui ignorabat aurem vigilem poëtis pro attenta frequenter poni, illic loci reſinxit *totaſque in carmine noctes*, quomodo nunc legitur, quaſi Statius totis noctibus nihil aliud egiſſet. Epicedio Glauciae vs. 105. *mutas murmure voces* habes. Theb. VI.

Audiit & vocis decerpſit murmura primae.

Epicedio Glauciae, *deſunt in munera flammae.* Theb. Lib. I. *paulum in verba minaſque Cunctantur.* Libro IV. *rejicitque canes in vulnus hiantes.* Libro V. *in ſolam patuerunt lumina noctem.* Libr. XI. *miſerae creſcunt in pabula fibrae.* atque ita ille paſſim. Sed ad rem. Plura qui cupit, adeat hoc loco Barthii curas ſecundas. Duplicem igitur Magiam tangit, alteram, quae herbis, alteram, quae incantationibus perficiebatur. utramque poëtae ut plurimum conjungunt. Lucenſis liber conjecturam meam confirmat; is enim *in gramina. Gramina* pro *carmina*, & vice verſa, frequenter ſcribi in antiquis membranis nemo neſcit. male etiam vulgo *Scythiae rupes* pro *Scythicae.* Lucenſem librum ſi audimus, priori verſu retinendum *germine.* ut per *germen Caucaſeum* aconiton intelligat ex Promethei cruore natum. Seneca Medea, v. 709.

Congerit in unum frugis infauſtae mala
Quae fert opertis hyeme perpetua jugis
Sparſus cruore Caucaſus Promethei.

Heins. Omnia quae hic de praepoſitione *in* cumulant Barthius & Heinſius, docta & vera ſunt, & innumeris exemplis augeri poſſent, ut novis ditavit Cl. Markl. ad Stat. II. Silv. I. 104. ubi Heinſius etiam in ora codicis *motas etiam tum in murmura voces* adſcripſert eſſe legendum. quamquam de eo loco aliter cenſeam. iterum alia exempla adduxit vir doctus ad Stat. III. Silv. 5. v. 34. nec hoc magni laboris puto. Hic vero *vernant in gramina rupes* cum Barthio ſi legas, multo elegantius videtur. rupes enim hiemis faciem referunt in Scythia, quum nudae & nivibus obrutae ſint, ſed juſſu magarum induunt ſe in gramina magica, & ita veris ſpeciem referunt. *vernare* dicuntur loca quae producunt more veris gramina, flores &c. *vernant paſcua* in Apono noſter vs. 19. Flor. I. 16. *bis floribus vernat*, potuiſſet dicere *in flores vernat.* vide ad Ovid. X. Metam. 166. & ipſa *gramina vernare* dicuntur Calpurnio Ecl. V. 19.

Tunc etiam toto vernanti gramine ſilva
Pullat.

jam vero in rupibus Scythiae jubebant ſurgere herbas in uſum magicum, quas ſcopulis ipſis effodiebant. v. Val. Flacc. VII. 365. qui paulo ante *gramina nutrita tonitru* vocat, quae inter nives & pruinas naſcuntur, & ibi de Medea agitur. *letale* vero *germen* eſt aconitum, ut recte Heinſius, a quo Valerius Flaccus etiam *gramina* diſtinguit. *gramine pollens* Exc. Wolf. *& in gramine rupes* Vicetin. & Parm. quae & *Scythiae.* Burm.

153. *Legit Medea*] Medeae veneficia & furores notiſſimi ex Ovid. Lib. VII. Fab. 2. ex Seneca, Ovid. κακοτεχνίας Lib. II.

Non facient, ut vivat amor, Medeïdes herbae.

Tibull. Lib. I. Eleg. 2.

Sola tenere malas Medeae dicitur herbas.

quibus locis moveor, ut errorem ex Propertio tollam, apud quem Lib. IV. Eleg. 7. depravate, ut puto, legitur*: Si te non totum Chloridos herba regit.* repone *Colchidos*, id eſt Medeae. Dempst.

154. *Horrendos manes*] *horrendos latices.* marg. Iſingr.

154.

Nocturnis Hecaten, & condita funera traxi
Carminibus victura meis; multosque canendo,
Quamvis Parcarum reſtarent fila, peremi.
Ire vagas quercus, & fulmen ſtare coëgi.
Verſaque non prono curvavi flumina lapſu,
In fontes reditura ſuos. neu vana locutum
Me fortaſſe putes, mutatos cerne penates.
Dixerat: & niveae (mirum) coepere columnae
Ditari, ſubitoque trabes lucere metallo.
Illecebris capitur, nimiumque elatus avaro
Paſcitur intuitu. ſic Rex ad prima tumebat
Maeonius, pulchro quum verteret omnia tactu.

Sed

154. *Sacriſque litavi*] probabilior eſt MS. lectio *litatis*. Maro, *ſacriſque litatis indulge hoſpitio*. qualem hic veneficam Claudianus, ejusdem modi etiam effinxere Tibullus Eleg. II. Lucanus Lib. VI. Apulejus de Aſino Lib. I. & II. Petronius demum Arbiter, cujus verſus multis a me locis veteris libri comparatione reſtitutos non pigebit adſcribere.

Quidquid in orbe vides, paret mihi; florida tellus,
Cum volo, ſiccatis areſcit languida ſuccis.
Cum volo, fundat aquas ſcopulus atque arida ſaxa,
Niligenas jaculantur aquas: mihi Pontus inertes
Submittit fluctus, Zephirique tacentia ponunt
Ante meos ſua flabra pedes, mihi flumina parent.
Hircanaeque tigres, & juſſi ſtare Dracones.
Quid leviora loquor? Lunae deſcendit imago,
Carminibus deducta meis, trepidusque furentis
Flectere Phoebus equos revoluto cogitur orbe.
Tantum dicta valent, taurorum ut flamma quieſcat
Virgineis extincta ſacris. Phoebaeaque Circe
Carminibus magicis ſocios mutarit Ulyſſis.

DELR. in veteri codice *citavi*. alias *litavi*, *litatis*. quae plane diſſona, neque congrua. CLAVER. Loci hujus reſtitutio Claveriano codici debetur. vulgatum *litavi* σολοικίζει. Seneca Oedipo, ex fide optimarum membranarum, v. 568.

—— fundit & Bacchum manu
Laeva; canitque rurſus, & terram intuens
Graviore manes voce & attonita citat.

ubi *ciet* in vulgatis, etſi minimum refert. Iſingr. & Lucens. *levavi*, quomodo & Pricaeanus pro diverſa lectione. Bonon. a m. s. *vocavi*. prim. Vatic. *litando*. non male. alii quidam *litatis*. Forte *citatam*, ut ad τὸ *traxi* referatur. noſter Lib. I. de Rap. 113. *patefacta ciebo Tartara*. Valer. Flacc. Lib. III. 520. *furias Ditemque ciebo*. ubi fruſtra *movebo* Carrionis liber. Barthius nova diſtinctione parum huic loco conſulit. Idem Valerius Lib. VII. 313. *Noctis heram Ditemque ciens*. Virgil. IV. Aen. 490. *Nocturnosque ciet manes*. & Ecl. VIII. 98. *manes excire ſepulchris*. Ammianus libro XXIX. *Pollentinianum tribunum iisdem diebus convictum confeſſumque, quod infernis manibus excitis de permutatione imperii conſulere auſus eſt, abire juſſit illaeſum*. atque ita caſtigandum in Prudent. Apotheoſi vs. 471. *Excitas video longe diſpergier umbras*, ubi *Accitas* circumfertur. HEINS.

158. *Et fulmina ſtare coëgi*] ſic Aldus & Iſingr. Alii *flumina*. Lucenſis, *fulmen*. vulgo *flamina*. Seneca Hercule Oetaeo, v. 470.

Et bruma meſſes videat, & cantum fugax
Stet deprehenſum fulmen.

ita optimus codex, non *fit*. Naſo Epiſt. VI. 87.

Illa refrenat aquas, obliquaque fulmina ſiſtit.

quomodo illic ſcripti nonnulli. Barthius in hoc Claudiani loco vulgatam ſcripturam fruſtra tuetur. HEINS. adi notas ad Ovid. Epiſt. VI. 87. *fulmina flare* marg. Iſingr. in textu *flamina*, ut & Colin. Aldus vero & Vicetin. *flumina ſtare*. & *flamina ſtare* Edit. Elzevir. an. 1650.

159. *Curvavi flumina lapſu*] *repreſſi flumina curſu*. Cod. Pulman. & marg. Iſingr. & hoc defendi poſſet. *curvanti flumina lapſu* unus Barth. Claver. ed. etiam, *terſaque non prono*.

160. *Neu*] *ne* Farnes. Voſſ. *locutam* Cod. Barth. & Edit. Vicetin.

164. *Nimiumque*] *nimium* Farnes. *elatus avorum* Exc. Wolf. a. m. pr.

165. *Paſcitur intuitu*] Gyrald. & Lucens. *aſpectu*. HEINS.

Rex Maeonius] Midas, nota res eſt. Phrygii enim, ut alibi Lib. II. in Eutrop. dicti poſt Maeona regem, Maeonii. DELR.

Ad

Sed poſtquam rapuiſſe dapes, fulvamque revinctos
In glaciem vidit latices; tum munus acerbum
Senſit, & inviſo votum damnavit in auro.
Ergo animi victus, Sequimur, quocumque vocabis,
Seu tu vir, ſeu Numen, ait: patriaque relicta
Eoas juſſu Furiae tendebat ad arces,
Inſtabileſque olim Symplegadas, & freta remis
Inclyta Theſſalicis; celſa qua Boſporus urbe
Splendet, & Odryſiis Aſiam diſterminat oris.
Ut longum permenſus iter, ductuſque maligno
Stamine fatorum claram ſubrepſit in aulam,

Illi-

Ad prima] Virgil. II. Georg. 134. ſpecie adverbii dixit: *Flos ad prima tenax.* quod aliud eſt opinor, hoc enim valde, illud primo ſignificat, quod Graece verteris ἐν πρώτοις. noſtrum vero εἰς τὰ πρῶτα. CLAVER.

Tumebat] *ruebat* Edit. Vicetin. *timebat* Cod. Barth.

166. *Pulcbro tactu*] poteſt hoc tolerari, ſed vellem, ſi codices addicerent, libenter legere *ſtulto.* BURM.

167. *Fulvamque revinctos*] *flavamque* Leid. & Farnes. qui etiam *reductos* habebat, ut & Edd. Vicetin. & Parm.

169. *Inviſo votum damnavit in auro*] Scripti quidam *invito*, perperam. Ovid. de eodem Mida XI. Met. 130. & *inviſo meritus torquetur in auro.* HEINS. *invicto* Leid.

170. *Ergo animi victus*] *animum* Pricaeanus. fruſtra. Virgil. II. Georg. 491.

Immemor heu, victuſque animi reſpexit.

Adeantur quae bello Gildonico notamus vs. 281. HEINS. *tactus* Oxon.

Vocabis] tres *vocaris* pro *vacabis*. HEINS. *vocabis* Farnes. Oxon. & editi fere omnes. idque rurſus revocari juſſit Heinſius. ſed Virgil. III. Ecl. 49. *veniam, quocumque vocaris.* BURM.

173. *Inſtabileſque*] Ante navigationem Argonautarum, teſtibus iis, qui Argonautica conſcripſerunt. DELR. *inſtabileſque diu* duo veteres. *inſtabilis* prim. Vatic. & tres alii HEINS.

174. *Inclyta*] *indita* Exc. Voſſ. Lov. quod evenit, quia libraerii *cl.* & *d.* ut *clementia*, *dementia*, & ſimilia, permutare ſolent. BURM.

Celſa Boſporus urbe] Novae Romae deſcriptio. DELR. Boſporus a bovis meabili tranſitu ſic dictus, ut ait Plin. Lib. VI. cap. I. duplex erat, Cimmerius & Thracius; hic autem de poſteriore, qui Aſiam ab Europa ſejungit. Iſidor. de eo Lib. XIII. cap. XVI. & Petronius Satyr. *veneratus erat ſubmiſſa Boſporus unda.* noſter II. in Eutrop. 28. *Othryſiae orae* ſunt Europa, nam Othrys mons eſt Theſſaliae, Lapitharum ſedes, Plin. Lib. IV. cap. 8. Valer. Flacc. Argon. Lib. I. 24. de Pella: *Ille Orthryn & Haemum, Atque imum felix verſabat vomere Olympum.* & alii. intelligit autem poëta Byzantium, ſeu Conſtantinopolim, non longe a Boſporo ſitum. DEMPST. *urbe* non *arce* ſcripti, & recte. nam *Eoas arces* ante dixerat. ita II. in Eutrop. 28. *in geminas mutavit Boſporus urbes.* eadem diverſitas de Boſporo VI. Conſ. Hon. 81. mox *Odryſiis* pro *Otryſiis* lege. Odryſia, Thracia. Miror Barthium aliis ſcriptorum locis pariter mendoſis in medium prolatis corruptae ſcripturae patrocinari. vide Stephanum Byzantium in Ὀδρυσαι. inde enim *Odryſius* deducitur. *diſterminat* etiam pro *diſcriminat*, Moreti liber & Farneſianus, quod placet. Plinius Lib. XII. cap. 21. *Arabia Judaeam ab Aegypto diſterminat.* Lucan. Lib. I. 215.

——— *Gallica certus*
Limes ab Auſoniis diſterminat arva colonis.

Sic & *Tarteſſos diſtermina* Silio Lib. V. HEINS. *urbe* Exc. Wolf. *determinat* Farnes. vid. VI. Conſ. Honor. 290. & ita variant codices apud Livium XXI. IV. 5. ſed *diſterminat* eſſe veram ſcripturam adparet ex Lucano Lib. IX. 957.

Non Aſiam brevioris aquae diſterminat uſquam
Fluctus ab Europa. quem imitatur noſter. vid. & Lucan. I. 216. *boris* Farn. Oxon. Leid. & Exc. Wolfii. *Odryſius* ab Odruſſis urbe, vel *Othryſius* ab Othry monte an ſcribendum ſemper ſit, nondum ſatis conſtat. vid. ad Val. Flac. I. 25. *Orthryſiis* Parm. Ald. & aliae. *Othriſiis* multi codices. BURM.

175. *Aſiam*] Cujacius in Obſervationibus rara & exquiſita de hac ſeparatione Aſiae prodidit, quem conſule, id enim de te meretur. Euſtathii locum citat οἱ παλαιοὶ φασὶν ὅτι Οὐεσπασιανὸς ἐχώρισε τὴν Θράκην ἀπ' Εὐρώπης. CLAVER.

176. *Permenſus*] *dimenſus.* Exc. Voſſ.

179.

Ilicet ambitio naſci, diſcedere rectum;
Venum cuncta dari. profert arcana, clientes
Fallit, & ambitos a principe vendit honores.
Ingeminat crimen, commoti pectoris ignem
Nutrit, & exiguum ſtimulando vulnus acerbat.
Ac velut innumeros amnes accedere Nereus
Neſcit, & undantem quamvis hinc hauriat Hiſtrum,
Hinc bibat aeſtivum ſepteno gurgite Nilum,
Par ſemper ſimiliſque manet. ſic fluctibus auri
Expleri ſitis iſta nequit. cuicumque monile
Contextum gemmis, aut praedia culta fuiſſent,
Rufino populandus erat. dominoque parabat
Exitium fecundus ager: metuenda colonis

Fer-

179. *Venum cuncta dari*] Haec plane confutat Pacatus. contra Zozimus ait, ſub Theodoſio omnis luxuriae genus ulnatim creviſſe, ita ut Provinciae & magiſtratus quaſi ſub haſta venirent. & ſolis argentariis ac nummulariis honorum janua ſe recluderet, palamque diceretur, pretium eſſe recuperandum. quod non miror. idem enim ſub Oct. Auguſto, optimo principe, uſu venit; quamvis Paulinus, vir nobilis, Apologiam adverſus ejuſmodi calumnias pro Theodoſio ediderit. Nil ſane turpius, quam nundinatio Magiſtratuum: illa iniquitatis principium & finis, illa omnium ſcelerum fons Juſtiniano dicitur. CLAVER.

Profert arcana] *Proferre* excerpta Medicea, ut legendus ſic totus locus videatur:

——— *proferre arcana, clientes*
Fallere, & ambitos a principe vendere honores.

ita ſaepe noſter hiſtoricorum exemplo. τὸ *ambitos* male in *indeptos* Claverius mutavit. HEINS. *auditos* marg. Iſingr.

181. *Commoti*] *quo moti* Oxon. *ignes* alius & unus Barthii.

182. *Stimulando vulnus acerbat*] codices nonnulli *cumulando*. HEINS. *ſimulando* Oxon. hunc verſum ignorat Vicetin. Edit.

183. *Ac velut innumeros*] Cur mare, *omnia quo veniunt ex omni flumina parte*, ut Carus ait poëta, incrementum neſciat, ratio petenda ex Ariſtotelis Μετεωρ. libro II. cap. 2. DELR. *ac veluti* Farnes.

Nereus] Sic etiam Panegyris ad Maximianum Imperatorem, *Omnes aquas coelo & terris praebet Oceanus, ſemper tamen in motibus ſuis totus eſt*. Ambroſius, *mare foenerator eſt, omnium patrimonia tanquam fluctus abſorbet*. vide Scaligeri ſenioris comparationes, & Ariſtotelis Meteora. CLAVER.

185. *Aeſtivum Nilum*] Nilus Aegyptum irrigaturus, primo vere, aut ſolſtitio autumnali excurrit, hyeme nunquam. Solin. cap. XXXV. Polyhiſt. Lucan. Lib. X. 210. noſter in carmine de Nilo princ. Tibull. Lib. I. Eleg. 7.

Fertilis aeſtiva Nilus abundat aqua.

Plin. Lib. XVIII. cap. 18. princ. *Septeno gurgite*, quod ſeptem oſtiis ſe in mare exoneret. noſter Epithal. Honor. & Mar. princ. *Septem deſpectans cornua Nili*. & de Phoenice vs. 100. *Oſtia nigrantis Nili ſeptena vaporat*. Solin. CXXXV. *Septem oſtiis conditur*. Senec. IV. Nat. Quaeſt. 2. *per ſeptem oſtia in mare emittitur*. Maro VI. Aeneid. *ſeptem geminum* vocat. at Plin. Lib. V. cap. 9. *multas* tantum *fauces* ponit. Strabo Lib. I. ϛόματα. DEMPST.

Septeno gurgite Nilum] *Litore* Iſingrini codex, ut infra Lib. II. *ignotaque litora Nili*. de laud. Stil. *Nilique ad litora tendens*. pro *ſimiliſque meat* praeter Lucenſem, & duos aut tres alios reliqui, *manet*, approbante Barthio. pro *expleri calor ille nequit*, Pricaeanus *ſitis iſta*. HEINS. Ut hic *litus* & *gurges*, ita *litus* & *aequor* confuſa Lib. II. in Ruſin. 243. ſed Voſſ. etiam *ſitis*, quae melius convenit *fluctibus*. nec *fluctibus expleri* admodum *calori* adcommodatum puto. Ovid. Remed. 533.

Explenda eſt ſitis iſta tibi, qua perditus ardes.

& III. Triſt. XI. 57.

Utque ſitim noſtro poſſis explere cruore.

& ita alii ſcriptores. ſed *explere calorem* quis dixerit neſcio. BURM.

187. *cuicumque*] *circumque* Exc. Wolf. a m. pr.

189. *Aut praedia culta fuiſſent*] Suidas ad verbum, voce Ῥουφῖνος. καὶ πολὺς ἦν ὄχλος, τῶν περιθεόντων εἴ πη τινὶ χωρίον. ὑπάρχοι παντομιγές τι καὶ εὔκαρπον. ubi & plura in hanc rem. HEINS.

189. *Parabat*] *ferebat* Ed. Vicetin.

Fertilitas. laribus pellit, detrudit avitis
Finibus, aut aufert vivis, aut occupat heres.
Congeſtae cumulantur opes, orbisque ruinas
Accipit una domus. populi ſervire coacti,
Plenaque privato ſuccumbunt oppida regno.
Quo, veſane, ruis? teneas utrumque licebit
Oceanum, laxet rutilos tibi Lydia fontes,
Jungantur ſolium Croeſi Cyrique tiara:
Numquam dives eris, numquam ſatiabere quaeſtu.
Semper inops, quicumque cupit. contentus honeſto
Fabricius parvo ſpernebat munera Regum,
Sudabatque gravi Conſul Serranus aratro,

Et

191. *Pellit*] *vellit* Parm. male. vid. ad Ovid. XII. Ep. 135. *Pulſa domo ceſſi.*

Avitis] Pacatus, *non contenti avitis exuiſſe patrimoniis*, & reliqua. Sueton. Domit. XII. *confiſcabantur alieniſſimae haereditates.* CLAVER.

192. *Vivis*] *vivus* Farn. *unus* Leid. m. pr.

193. *Congeſtae*] *Conjectae* Voſſ.

Orbisque ruinas] Iſingr. & Patavin. *rapinas.* recte, niſi *ruinam* mavis. HEINS. Ego *ruinas* reduxi, nam ſi *rapinas* legis, ab injuſtis & rapacibus dominis, qui antea alios ſpoliaverant, ablata diceret, quod non ſolum invidiam & crimen minueret, ſed juſtitiae ſpeciem praeferret. *ruinae* vero *orbis* ſunt opes, quibus ita ſpoliatur, ut inde domus & familiae, quas ille exinanivit, cadant, & peſſumdentur. *ſic ruinae fortunarum* Cicer. I. Catil. 6. plura dabit Barthius ad Stat. I. Theb. 43. confundere vero has voces ſolitos librarios videbis apud Valer. Flacc. IV. 503. & Lucan. III. 167. apud quem libro X. 150.

Marte paratus opes mundi quaeſiſſe ruina.

ubi etiam alii *rapina.* & ita apud Senec. Epiſt. XIV. pro *rapina reipublicae* Muretus *ruinam* mavult. & noſter Lib. II. in Rufin. 206.

Numina Romanis necdum ſatiata ruinis.

& ita aliis in locis paſſim. BURM.

194. *Una domus*] Rufini domus erat quaſi ſpelunca latrocinii. Zoſimus eodem plane modo tradit, quidquid in Oriente divitiarum exſtitit, in Rufini domum confluxiſſe. Sueton. Domit. XII, *bona vivorum & mortuorum usquequaque, quolibet accuſatore & crimine corripiebantur.* CLAVER. pro *domus*, *manus* quatuor codices. quod placet. Lib. I. in Eutrop. 195. *nunc uberiore rapina Peccat in orbe manus.* HEINS. ita ſaepe variant codices. vid. ad Lucan. VI. 819.

198. *Jungantur*] *jungatur* Farnes. vid. ſupr. vs. 53.

Solium Croeſi Cyrique tiarae] Membranae Cyro *ſolium*, Croeſo *tiaras* tribuunt. mea quidem ſententia rectiſſime, nam ad illud Horatii Od. Lib. II. reſpexit, *Redditum Cyri ſolio Phraatem.* ſic ait Plutarchus Μηθεὶς ἄλλος ἀνθρώπων καθίσειεν εἰς τὸν Κύρου θρόνον πλὴν Ἀλεξάνδρου. DELR. *Solium Croeſi* habent excuſi, quibus non repugnat vetus membrana. at vir doctus non putat Claudianum ita ſcripſiſſe, cum *Cyri ſolium* non *Croeſi* dicat Horatius, cum etiam Plutarchus Κύρου θρόνον habeat. ſed videbis Lib. I. in Eutrop. 213. *pollentem ſolio Croeſum.* CLAVER. Scripti *ſolium Cyri*, *Croeſique tiara*, vel *tiarae.* nihil muto, niſi quod *tiaras* malim. ut IV. Conſ. Honor. 215.

Barbarus Arſacio conſurgeret ore tiaras.

vulgatam in ceteris ſcripturam jure Barthius praefert. HEINS. vid. ad Valer. Flacc. VI. 700. *ſolium Tyri Croeſique thyrae* Vicetin. *Cyrrhi Craeſſique* Parm.

199. *Quaeſtu*] hic pro adquiſitione a *quaerendo.* ita Juſtin. IX. 8. *divitiarum quaeſtu quam cuſtodia ſollertior.* BURM.

200. *Quicumque*] amicus aliquis Barthii legebat *qui cuncta cupit.*

201. *Regum*] recte quidam *Regis*, Pyrrhi videlicet. DELR. & ita marg. Iſingr. *regnum* Parm. male Claverius diſtinguit, *contentus honeſto Fabricius, parvo ſ. m. r. Honeſtum parvum* debet conjungi. vide Barth. & pluribus, ſi vacaret, exemplis poſſet oſtendi, duo adjectiva poni, quorum unum vice ſubſtantivi fungitur. ſic Lucan. II. 389. de Catone, *rigidi ſervator honeſti.* Valer. Flacc. V. 499. *ſanctique potentia juſti.* ubi vide notas. BURM.

202. *Sudabat aratro*] ſummae divitiae Romanorum primitus in re ruſtica. Symmach. VII. Ep. 15. fin. Tullius pro Roſc. Amer. *Apud priſcos, ſummos viros, clariſſimosque homines in agris colendis plurimum operae datum, ut ex aratro plerumque accerſerentur, ut*

Con-

Et caſa pugnaces Curios anguſta tegebat.
Haec mihi paupertas auguſtior: haec mihi tecta
Culminibus majora tuis. tibi quaerit inanes
Luxuries nocitura cibos: mihi donat inemtas
Terra dapes. rapiunt Tyrios tibi vellera fucos,

Et

Conſules fierent. interque eos numerat *Serranum*, quem ſemen ſpargentem, qui miſſi erant, invenerunt. Valer. Max. IV. cap. 4. 5. fuit vero C. Atilius Coſ. cum Cn. Cornelio, Bello Punico primo. Serv. ad illud Aeneid. VI. *vel te ſulco Serrane ſerentem*, cum omnes conſulem tantum volunt fuiſſe, Dictatorem appellat, ut noſter IV. Conſ. Honor. *Sordida Serranus flexit dictator aratra.* & ambigue Plinius XVIII. 3. *ſerentem invenerunt dati honores Serranum.* & forte Manil. IV. *eque ſuo dictator aratro.* niſi poſſet de Quintio Cincinnato ſumi, quem conſtat Dictaturam geſſiſſe delatam ſibi aranti. Senec. de Brevit. vit. cap. XVII. fin. addit Plinius loco citato *pleno pulveris ore.* Tullius Lib. II. de Finib. pr. *majores noſtri abduxerunt Cincinnatum ab aratro, ut Dictator eſſet.* Perſ. Sat. I. *Quum trepida ante boves Dictatorem induit uxor.* & noſter de Bell. Gildon. *Sufficerent Hetruſca mihi* (Romae) *Campanaque culta, Et Quinti Curiique ſeges.* DEMPST.

203. *Tegebat*] *tenebat* multi veteres ex noſtris cum Aldo & Iſingrino. HEINS. & ita Vicetin. Parm. & veteres, ſed Claver. Raph. & ſequentes *tegebat.* utrumque ſatis tueri ſe poteſt, ſed mihi *tegebat* cum Barthio praeplacet, quia majoris paupertatis indicium. ſufficiebat enim caſa, ut injurias aëris arcerent. & ita mox *tecta* opponit *culminibus.* & Ovid. V. Ep. 16.

Defenſa eſt humili cana pruina caſa.

& ipſe Heinſius in ora codicis ſui reduci voluit prioris editionis ſuae lectionem. ſic & Lib. III. Conſ. Hon. 77.

Ut Leo, quem fulvae matris ſpelunca tegebat.

apud Ovid. Remed. 663. *dominam lectica tenebat*, ubi melius *tegebat*, quia lectica erat tecta & clauſa. & ita ſaepe haec verba confuſa fuere. vid. & I. in Eutrop. 145. & ad Ovid. II. Met. 3. & apud Lucan. VI. 127. eadem varietas, & alibi. BURM.

204. *Haec mihi paupertas auguſtior*] *opulentior* Iſingr. Lucenſ. Gyrald. Helmaeſtadienſis & Puteaneus. placet. *auguſtum* proprie ſanctum, quod hic locum non habet, etſi Barthio ſic volente. Auctor Panegyrici ad Piſonem:

Ipſaque poſſeſſo mens eſt opulentior auro.

HEINS. ita & Exc. Wolf ſed minime veroſimile librarium, niſi ex praecedente *anguſta* formaverit, ex *opulentior* feciſſe *auguſtior.* quod aptiſſimum epithetum, & ſanctam paupertatem recte potuit dixiſſe. confer huic loco alterum in IV. Conſ. Honor. 410. & ſeqq. potuit & hic imitari Horatium, qui Lib. I. Epiſt. X. 32.

——— *fuge magna, licet ſub paupere tecto*
Reges, & regum vita praecurrere amicos. BURM.

207. *Tyrios tibi vellera ſuccos*] *Ibi* cum ſcriptis legendum, ut τῷ *bic* reſpondeat, quod ſequitur. ſic & infra *latas ibi perſtrepit aedes*, non *tibi. Fucos* etiam optime quatuor ſcripti agnoſcunt. *Tyrios fucos*, ut Ovid. Lib. VI. Met. 222.

Conſcendunt in equos, Tyrioque rubentia fuco
Terga premunt.

ſic omnino ſcribendum. plura illic. In Catalectis Pithoei, Lib. IV. p. 155.

Intertexta roſa Tyrii ſubtemina fuci
Involvit quoties nobile zona latus.

Lucanus etiam Lib. XI. 123.

Strata micant, Tyrio quorum pars maxima fuco
Cocta diu, virus non uno duxit aheno.

ita enim legendus, vel, ut in aliis ſcriptis, prior verſus,

Hic torus Aſſyrio cujus pars maxima fuco.

Nam & Aſſyria purpura in pretio. ſic Feſtus Avienus Phaenom.

Aſſyriumque bibunt nova vellera fucum.

& noſter de Raptu Lib. II. 96. *Aſſyriis ſpumis fucantur aheni.* & *Aſſyrium venenum* apud Virgil. II. Georg. Petronius,

Aſſyria concham laudabat miles in unda.

Virgilius Ciri,

Nec Libys Aſſyrio ſternetur lectulus oſtro.

in Culice,

Si non Aſſyrio fuerint bis lauta colore
Vellera. Aſſyrii ſucci unguentum Statio Theb. VI. Ovid. Lib. I. El. I. Triſt. *purpureum fucum* dixit,

Nec te purpureo velent vaccinia fuco.

ſic bene veteres libri, ubi vide quae notavimus. Sidonius Apollin. ad Majorianum:

Sic te purpureo recocta fuco
Multos purpura veſtiat per annos.

Roſeum fucum dixit Catull. nuptiis Pelei: *rubens* Seneca Hippol. v. 1045.

Longum rubenti ſpargitur fuco latus.

ubi

Et picturatae ſaturantur murice veſtes:
Hic radiant flores, & prati viva voluptas
Ingenio variata ſuo. fulgentibus illic
Surgunt ſtrata toris, hic mollis panditur herba,
Sollicitum curis non abruptura ſoporem.
Turba ſalutantum latas ibi perſtrepit aedes
Hic avium cantus, labentis murmura rivi.
Vivitur exiguo melius. natura beatis
Omnibus eſſe dedit, ſi quis cognoverit uti:
Haec ſi nota forent, frueremur ſimplice cultu:

Claſſica

ubi *fucum* tauro marino erudite dat. *Fucus* enim proprie herba marina, Graecis φῦκ☉ θαλάττιον, teſte Plinio. Petronius,

Quaeſitus tellure nitor certaverat oſtro.

Avienus Ora Maritima:

Adjicit & illud, plurimum inter gurgites
Exſtare fucum, & ſaepe virgulti vice
Retinere puppim.

ſanguineum Virg. Ciri v. 31.

Horrida ſanguineo pinguntur praelia fuco.

ſic enim ſcribendum puto, cum in antiquis editionibus ſit *ſucco.* unde *cocco* fecerunt. *Taenarium fucum* Val. Flac. Lib. I. 427. Statius Propemptico Metii Celeris, Lib. III. Sylv. 2. 139.

Quo pretioſa Tyros rubeat, quo purpura fuco
Sidoniis iterata cadis.

ſic ſcribendum jam alii, puto, viderunt. Hinc & *fucare*, pro quo *fuſcare* ſaepe perperam legitur, ut dicemus ad Lib. II. de Rapt. vs. 96. HEINS. perpetua eſt horum vocabulorum *ſuci* & *fuci* confuſio, & aequo fere jure locum ſaepe tueri poſſunt. ego auctores & hoc & illo uſos puto, nec iis invitis ſemper eamdem vocem obtrudendam, licet in hac re, ubi de purpura agitur, *fucos* praeferrem. eadem varietas apud Seren. Samon. cap. XLIII.

Purpura torretur conchyli perlita fuco.

rapiunt vero eleganter, pro quo alii *bibunt* ſolent uti. ſed ita Seren. Samon. cap. XXI.

Aut pice cum molli, nitrum, ſulphurque & acetum
Succida lana rapit.

ſimili fere modo dixit Lucanus IV. 629. *rapit arida terra Sudorem.* & IX. 924. *rapturi venenum.* BURM.

208. *Saturantur*] *ſignantur* Marg. Iſingr. *vitiantur* Exc. Voſſ. ſed *ſaturari* in hac re proprium eſt verbum. vid. Gevart. Lect. Papin. I. 19. BURM.

211. *Strata*] *Structa* Vicetin. quod non temere eſt. eadem varietas apud Maronem I. Aeneid. 700. *ſtratoque ſuper diſcumbitur oſtro.* ubi *ſtructo* alii. & VII. Aeneid. 277. *inſtratos oſtro alipedes*, ubi *inſtructos* alii codices. Lucan. IX. 841. *nam neque congeſtae ſtruxere cubilia frondes.* BURM.

Panditur] *Frangitur* maluiſſe Schottum notaverat Heinſius.

212. *Abruptura*] *abraptura* Leid. *abrutura* Farnes. *rumpere ſomnos* obvium. vid. ad Lucan. VI. 769. BURM.

213. *Salutantum*] Ambitu, comitatu, & ſalutantium agminibus contenditur apud Tacitum, at in pectore amicus, non in atrio. *ſalve* aut *ave* matutinum eſt. *vale* veſpertinum, ut probant Martialis & Suetonius. CLAVER. Salutatio Romana mane fiebat, convenientibus in atrio clientibus. Mart. IV. 8. de ritu hoc multa notavit Pontanus ad Virg. II. Georg. 461. *Mane ſalutantum totis vomit aedibus undam.* hoc tantum addiderim, Claudium Auguſtum S. C. caviſſe, *ne ſalutantes domum ingrederentur.* Sueton. in ejus vita cap. XXV. at contra Veſpaſianus patente cubiculo clientes admittebat. Sueton. in eo cap. XXI. DEMPST. Claudius tantum milites domos Senatorum ſalutandi cauſſa ingredi prohibuit, non omnes clientes. BURM.

214. *Labentis*] *lambentis* Farnes. m. pr.

215. *Vivitur exiguo melius*] Horat. II. Od. 16. *Vivitur parvo bene.* DELR. vide ad Virg. II. Georg. 472.

216. *Beatis*] *beatos* Oxon. Leid. vide ad Virgil. VI. Aeneid. 67. forte etiam ſententia planior eſſet, ſi legeretur, *ſed qui cognoverit uti*, non omnibus, ſed illi, qui cognoverit uti, dedit natura. BURM.

217. *Frueremur*] *fruerentur* Farnes.

Simplice cultu] *victu* Oxonienſis. probe. huc alludit & prim. Vaticanus, in quo *vultu.* *Victus enim verbo continentur, quae eſui, potui, cultuique corporis, quaeque ad vivendum homini neceſſaria*, teſte Ulpiano de Verb. Sign. Silius Lib. VIII. 315.

Tu campum noſcas ante, exploresque trahendo
Quantum hoſtis victu valeat, quae copia rerum.

ſic emendo, vulgo *quantum hoſtis ritus.* prima enim editio, *ictus hoſtis.* liber Oxonienſis *hoſtis rictus.*

mox

Claſſica non fremerent: non ſtridula fraxinus iret:
Non ventus quateret puppes, non machina muros.
Creſcebat ſcelerata ſitis, praedaeque recentis
Inceſtus flagrabat amor, nulluſque petendi
Cogendive pudor. crebris perjuria nectit
Blanditiis: ſociat perituro foedere dextras.
Si ſemel e tantis poſcenti quisque negaſſet,
Effera praetumido quatebat corda furore.
Quae ſic Gaetuli jaculo percuſſa leaena

mox dicturus eſt *eget improbus arto Jam victu Libys.* ſequenti verſu *gemerent* pro *fremerent* Iſingr. & prim. Vatic. HEINS. *victu* firmant illa Virgil. III. Georg. 528.

Frondibus & victu paſcuntur ſimplicis herbae.

218. *Fremerent*] *gemerent* margo Iſingr.

Stridula] *Stridola* Farnes.

Non ventus] *nec ventus* Oxon.

219. *Machina*] vel baliſta vel aries, qui a Leone Imperatore in τακτικῷ libello eleganter deſcribitur. DELR. Virgil. II. Aeneid.

Aut haec in noſtros fabricata eſt machina muros.

221. *Inceſtus*] *incaſtus* Parm.

222. *Perjuria nectit Blanditiis*] ita Aldus & omnes ſcripti, uno Moreti excepto, in quo *nutrit.* vulgo *miſcet.* ſic apud Statium Theb. V. *quid longa malis exordia necto.* Lib. IX.

——— *Grajis*
Sidoniisque ſimul nectebat funera Mavors.

Lib. VIII.

Talia nectebant, ſubitocum pigra tumultu
Expavit domus.

ita meliores ſcripti, non *jactabant.* Achilleidos I. 185.

Tum libare dapes Baccheaque munera Chiron
Orat, & attonitae varia oblectamina nectens,
Elicit extremo chelyn.

ita caſtigaram, quod in veteri codice deprehendiſſem, *attonitam varia oblectamina nectens*, cum vidi me praeventum Guſtu Statiano Gronovii noſtri. vulgo *attonitam vario oblectamine mulcens.* quod ferri non poteſt, cum *pectora mulcens* paulo ante praeceſſiſſet. ſic *nectere fraudes* Silio, *nectere dolos* Livio, *nectere nefas* Valerio Flacco VII. 502. & ſimilia. HEINS. vid. Gronov. ad Liv. XXVII. 28. *nectit* etiam Exc. Wolf & edit. Vicetin. & Parm.

223. *Perituro*] Oxon. & Regius *perituras* non *perituro*, quod non diſplicet. neque aliter prim. Vaticanus a manu ſecunda. Verſum proxime ſequentem non inmerito ſuſpectum habet Barthius. HEINS. ſed rectius *periturum foedus* dici puto, quam *dextras perituras.* illud enim vanum & irritum notat, & quod brevi frangetur. ita Stat. VI. Theb. 932. *peritque Venturi promiſſa fides.* ubi vid. Barth. & quae nos ad Valer. Flacc. V. 526. adnotavimus. ſic *fides perit* Lucan. IX. 206. *perit pietas* II. 63. & id genus alia. BURM.

224. *Quisque*] hic pro quisquam, quicumque. vid. ad Sueton. Tib. LXV. Barthio hic verſus videtur corruptus. BURM.

225. *Praetumido*] *praenimio* Exc. Voſſ. *quaciabat* Leid. *membra furore* Exc. Wolf.

226. *Quae ſic Gaetuli jaculo*] *Gaetulo* legebam olim, nunc placet Bononienſis libri lectio *gentili*. *Getulis* Rottendorphianus. Juven. Sat. III. de Oronte, *gentilia tympana ſecum Vexit.* Senec. Herc. Fur.

Te ramus oleae fronde gentili tegat Theſeu.

populari Ovidius dixiſſet, ut Lib. VII. Met. de Cephalo: *ramumque ferens popularis olivae.* Gloſſae Stephani bene, *Gentilis*, ὁμοεθνής. Nemeſianus Cynegetico,

Sit tibi praeterea ſonipes, Mauruſica tellus
Quem mittit, modo ſit gentili ſanguine firmus.

Ammianus Libr. XVII. *Occuparunt latibula Sarmatarum, quos repentinus fefellit aſpectus, gentiles lembos & remigia conſpicantes. Gentile fretum* Statius Surrentino Pollii, & Hercule Surrentino, *ridetque benigna Parthenope gentile ſacrum.* quia Graja Parthenope. *gentiles terrae* hominibus, reſpectu aequoris, Propemptico Metii Celeris: *Smyrna tibi gentile ſolum*, Pietate Etruſci. atque ita ille infinitis propemodum locis. Calpurnius Eclog. II. *non gentilia poma* vocat, quae *adoptiva* non uno loco Ovidius, hoc eſt inſitiva, & ex arbore, in qua naſcuntur, originem non ducentia;

Non minus arte mea mutabilis induit arbor.
Ignotas frondes, & non gentilia poma.

ita enim ſcribendum ex antiquis libris. vulgo *genitalia.* illa Virgilii reſpexit,

Miraturque novas frondes & non ſua poma.

Aut Hyrcana premens raptorem bellua partus,
Aut ſerpens calcata furit? jurata Deorum
Majeſtas teritur: nusquam reverentia menſae,
Non conjux, non ipſe ſimul, non pignora caeſa

Suffi-

Imitatur Maximianus Eleg. prima, etſi diverſo ſenſu:

Sicut in auricomis pendentia plurimus hortis
Pervigil obſervat non ſua poma Draco.

quibus paria habes Anthol. Lib. I. cap. 20. in Caltinii Epigrammate:

Ὀθνείοις ὄζοισι μετέμφυτος, ἥμερα θάλλω.
Οὐκ ἐμὸν ἡμετέροις κλωνὶ φέρουσα βάρος.

loquitur pirus ſilveſtris. Idem Virg. Lib. VI.

Quale ſolet ſilvis brumali frigore viſcum
Fronde virere nova, quod non ſua ſeminat arbor.

adultera arbuſta Manilius vocat eleganter,

Atque arbuſta vagis eſſent quod adultera pomis.

ἑτεροφύτων δένδρων γενέσεις Juliano Ep. XXIV. Ennodius Lib. I. carm. IX.

Inſerit externus peregrino in ceſpite plantas
Advena conjunctis ſociatur nexibus arbos,
Truncantur ſtirpes, demeſſum falce maritat
Virgultum, tenero lignum mordetur hiatu,
Germine nobilitas conſurgit non ſua parvo.

Sed redeamus in orbitam. HEINS. ſed *gentili* admitti poſſet, ſi Maura vel Gaetula Leaena diceretur. ſed quum ſimpliciter Leaena ponatur, & illa variis in orbis partibus reperiatur, quis *gentilis* intelligendus erit? adde quod *Hyrcana* ſequatur. *Gaetulo jaculo* poſſet defendi ex illis Horat. I. Od. 22. *non eget Mauris jaculis.* ſed auribus gratius eſt *Gaetuli jaculo*, ut etiam apud Horatium multi legunt *Mauri jaculis.* Cod. Med. hic *Gaetula.* Putean. *Gaetulum.* in Farneſ. codice erat ſpatium poſt *Quae ſic.* BURM.

227. *Bellua*] Tigris, cujus, inquit alias, *Achemenio regi ludibria natos Avexit tremebundus eques.* &c. DELR. *Parthum* Gyrald. Lucens. prim. Vatic. & ſex alii. ſequor. Sidonius Apollinaris Lib. IX. Ep. 9. manifeſte hunc locum reſpexit: *Oſculo in fauces occupati latronis inſilui, humano loco, geſtu ferino, veluti ſi excuſſura quemcumque catulorum Parthi colla raptoris pede volatico tigris orbata ſuperemicet.* HEINS. *Bellua* Farnes. *partus* vero omnes editiones, ut ſit raptor catulorum intelligendus, & *partûs* genitivi caſus. BURM.

229. *Majeſtas*] *Majeſtas* proprie Deorum, quae Honore & Reverentia genita, Jovi adſidet cuſtos imperiorum, quod eleganter deſcripſit Ovidius V. Faſt. princ. & eſt Lex diſerta XXXII. § 4. ff. de Arbitr. in qua Dei amplitudo *majeſtas* exponitur. *jurata* vero, quod priſcis ſolemne eſſet per Deos jurare. hinc Plin. II. 7. *fulminantem in Capitolio Jovem pejerant.* quod non tantum de Romanis ſed & de aliis intellige. nam Athenienſes per Iſidem. Diodor. I. 2. fine. Thebani per Oſiridem. Horat. I. Ep. 17. fine. Siculi per Palicos. Macrob. V. 19. Lactant. in XII. Theb. *Siculosque licebit exorare Deos.* Serv. ad IX. Aeneid. 585. *placabilis ara Palici.* DEMPST.

Majeſtas teritur] Ruſinum quaſi imminutae majeſtatis videtur accuſare. ſprevit enim Arcadium non ſolum, ſed & memoriam retro principum, qui Divorum loco poſt obitum habiti, quinimo Theodoſii viventis parum fuit reverens, quem tamen Athalaricus Gothorum rex Deum pronuntiavit. talem finxit Auguſtum Virgilius, cui *aras jurandas* olim poſuere; hic vero *jurata Majeſtas* forte indicat Ruſinum fuiſſe Imperatoribus quaſi ſacramento obligatum, quod ſi Deos Ἀθανάτους malis, non repugno. CLAVER. *promitur* Exc. Voſſ. pro *teritur.*

Uſquam reverentia menſae] Hic menſa imperialis deſignatur, idem eſt *menſae regalis honor* apud Am. in veteri epitaphio magni illius Probi P. F. P. quod illuſtris hiſtoriae Eccleſ. ſcriptor a ſitu vindicavit. *Laetabare prius menſae regalis honore, Principis alloquio, Regis amicitia.* dicam plura in Eutrop. I. CLAVER. *nusquam* rectius libri aliquot, quam *nunquam*, quod Barthius vidit. poſt haec aliquid deeſſe ſuſpicor. non enim cohaerent, nec Claverii lectio quicquam juvat. HEINS.

230. *Non conjux*] Forſitan hic Fl. Eudoxiam innuit, quae Eutropii aſtu praeterita, ut ita dicam, Ruſini filia, nupſit Arcadio; ſed quia hic liber velut ſub Theodoſio ſcriptus eſt, ideoque ante nuptias eorum, forte verius eſt uxorem & liberos Luciani Comitis a Ruſino plumbatarum verberibus contuſi aut caeſi accipere, niſi malis de Fl. Promoto inſidiis Ruſini interempto, Eudoxiae avo, id intelligi. CLAVER.

Pignora] in vet. codice ita legitur, quae lectio iis, quae ſupra attulimus, aptari queat; dixit vero eleganter negatione repetita: *Non conjux, non ipſa ſimul, non pignora caeſi.* ſic ſupra *Non Carteſſiacis* & reliqua. ſic uſus Maro & Auſon. Neque vero Ruſinus uxorem ſuam aut liberos occidit; conſtat enim ipſo mortuo uxorem ejus & filiam metu poënae ad Eccleſiam profugas, inde navigaſſe Hieroſolimam, ubi vitae quod reliqui erat, exegere. quod vero *ipſe* in textu, non agnoſcit vetus liber.

ſed

Sufficiunt odiis: non exſtinxiſſe propinquos,
Non notos egiſſe ſat eſt, exſcindere cives
Funditus, & nomen gentis delere laborat.
Nec celeri mittit leto: crudelibus ante
Suppliciis fruitur. cruciatus, vincla, tenebras
Dilato mucrone parat. pro ſaevior enſe
Parcendi rabies, conceſſaque vita dolori!
Mors adeone parum eſt? cauſſis fallacibus inſtat:
Arguit adtonitos ſe judice, cetera ſegnis,
Ad facinus velox; penitus regione remotas
Inpiger ire vias. non illum Sirius ardens,

Bru-

ſed *ipſa*. CLAVER. *non pignora caeſi* prim. Vatic. pro *caeſa*. HEINS. *laeſa* Oxon. *caeſi* Claver. *ipſe* vero eſt maritus, ut centies *ipſe* pro duce, principe. vid. ad Valer. Flacc. III. 150. & ita Virgilius, Lucanus & alii. BURM.

231. *Extinxiſſe*] *extendiſſe* Oxon. *non notis egiſſe*. Iſingr. forte *non notos necuiſſe ſat eſt*, nam ſimpliciter ita *agere* pro in exigilium agere, ut Barthius, vel ut *agere* & *ferre* dicunt, durius eſt. BURM.

232. *Non notos*] *non notis* Marcilius in ora libri.

Extinguere cives] alii MS. *exſcindere*, quod non eſt deſpiciendum DELR. *extinxiſſe* jam praeceſſerat. Recte ergo Barthius cum Iſingrino *exſcindere*. atque ita Gyrald. Lucens. prim. Vatican. & Delrii codex. HEINS.

233. *Et nomen*] & *numen* Exc. Voſſ.

234. *Nec celeri mittit leto*] Gyrald. prim. Vatic. Iſingr. & edd. quaedam cum tribus aliis ſcriptis *celeri perimit leto*. nihil muto tamen. Ovid. II. Faſt.

Corpora non leto miſſa trecenta forent.

& Lib. V. *manus miſſuras Hectora leto* dixit. Statius Theb. VII. *quem fas dimittere leto*. poſtea *cruciatum* prim. Vatic. mox *retardet* quam *retardat* malo. HEINS. *Non celeri pereunt letho* Farnes. ſed vulgatam recte tuetur Heinſius. ita *demittere leto* Valer. Flacc. VII. 315. & Virg. II. Aeneid. 85. *demiſere neci*. Cicer. I. Tuſcul. *mittere ad mortem*. BURM.

237. *Parcendi rabies*] Dum ſe, ut iis pareat, mortem differre ſimulat, multo ſaevit crudelius, quam ſi ſubitò vi vitam evitaret, quemadmodum dixit vetus Tragoedus. male igitur quidam *portenti*. DELR. Ammianus: *nulla crudelior ſententia eſt ea quae parcere videtur*, ſic Valens Imp. eodem auctore, poenarum moras finiri cum morte aegre tulit, tunc ſcilicet mors erat ſolatio, vita ſupplicio. Eſt vero apud Senecam locus riſu ſimul & miſeratione dignus, de eo qui abſtinentia vitam finiit: Sejanus autem per indices hominem primo detulerat: *Queruntur*, inquit, *mori Cordum, ut interpellarent quod coëgerant; magna res erat in quaeſtione: an mortis rei proderentur, hoc eſt, meo judicio, an accuſarentur mortis homines jam damnati*. quod erat contra omnem juris rationem eo praecipue ſaeculo, quo licebat, imo pulchrum erat, in ſe ipſum ſaevire, atque ut inedia ejusmodi eſt voluntaria, ſic etiam videtur laudi, quam crimini proprior, tunc vero ſingultibus ac dolore paulatim deficimus, fiuntque lachrymae cibus, ut Naſo eleganter extulit, cui *flere voluptas* eſt. CLAVER. *portenti* marg. Iſingr.

Conceſſaque vita dolori] ſupplicio. Arcadius & Honorius Augg. L. v. C. Juſtin. ad L. Juliam majeſtatis: *ſint poſtremo tales, ut bis perpetua egeſtate ſordentibus, ſit & mors ſolatio, & vita ſupplicio*. DELR.

238. *Parum eſt*] *eſt* ignorat Pulman. Cod.

Cauſſis fallacibus] Haec in criminalibus judiciis valde ſunt periculoſa & immania, quod impulit Marcellinum, ut diceret: *Quaeſitoris iniquitatem omnibus eſſe criminibus graviorem*. Huic quodammodo adfine eſt illud Plinii Secundi de improbo & bipedum omnium nequiſſimo Regulo agentis: *Laqueis inſidioſae interrogationis me involverat, niſi mihi Deus aliquis adfuiſſet*. CLAVER. *fallentibus* Exc. Voſſ. ſic & II. de laud. Stilic. 173. variant libri. BURM.

239. *Se judice*] Haec referenda ad Tatianum & Proculum, damnatos a Rufino, docet Jac. Gothofr. ad Lib. IX. C. Theod. de Indulgent. Criminum. & Tatianum exulem intelligi mox vs. 249. BURM.

240. *Regione*] id eſt longe, intercedente multo ſpatio. ita Ovid. XII. Met. 41. *quamvis regionibus abſit*. Barthius *regione* exponit habitatione omni remotas ab omnibus terram colentibus. non tam late patere puto. *Typhaeo* marg. Marcilii. BURM.

242.

Brumave Riphaeo ſtridens Aquilone retardat,
Effera torquebant avidae praecordia curae,
Effugeret ne quis gladios, neu perderet ullum
Auguſto miſerante nefas. non flectitur annis;
Non aetate labat. juvenum rorantia colla
Ante patrum vultus ſtricta cecidere ſecuri.
Ibat grandaevus, nato moriente ſuperſtes,
Poſt trabeas exſul. quis prodere tanta relatu

250. Fu-

242. *Typhaeo ſtridens Aquilone*] emendatiſſimi libri *Riphaeo.* Aquilo flans a Septentrione in Riphaeis montibus, qui a ῥιπίζω dicti ſunt, plurimum dominatur. Delr. *ſtringens* Leid. & Pulm. Cod.

244. *Effugeret ne quis gladios*] *Gladius* & *ferrum* idem apud JCtos. L. nemo poteſt ff. de R. Jur. & qui ad ferrum damnatur, ad gladium damnari dicitur. Paulus Lib. V. Sentent. tit. 17. & *gladio puniri*, id eſt, capitali ſententia. L. aut damnum princ. ff. de Poenis. Salvian. Lib. vii. *gladio impudicitiam exercere*, quae verba ſunt L. quamvis 2. C. ad L. Jul. de Adulter. neque omiſerim ignominioſiorem & graviorem poenam ſecuris, leviorem, gladii. quare Caracalla, Papiniano ſecuri percuſſo, lictori dixit, *gladio meum juſſum exequi oportebat.* Spartianus in eo, & in Geta. vid. Juvenal. Sat. viii. fine. & Serv. ad vi. Aeneid. *ſaevumque ſecuri Aſpice Torquatum.* Dempst. *nequis* Farneſ. & *ne perderet* Oxon. Leid. *perderat* Farneſ.

245. *Auguſto miſerante*] Arcadio. Delr. Theodoſius erat bonus & clemens, ſed aliquando in pravum flexibilis aliena, ut ita dicam, ſponte. nimium enim credulus fuit Rufino, eique favit in bonorum perniciem: quod non advertebat obtentu malitiae iſtius Buſiridis. hic tamen apparet Principis natura benignior, qui ſententiam Praefecti Praetorio venia, ſed nimium ſera, vel praeventa, voluerit. Zoſimus ad hanc rem clare & opportune ſcribit, Rufinum, ubi Conſulatum iniit, Tatiano per invidiam incubuiſſe, ita ut Proclum (ſive mavis *Proculum* P. F. urbis Conſtantinopolis) filium ejus ſecuri percuti juberet nulla mora, ne locus eſſet veniae, quam procul dubio erat conceſſurus Imperator. Claver. *miſerande* Leid. *nec flectitur* Farneſ.

249. *Poſt trabeas exſul*] defunctus Conſulatu, cujus auratae trabeae erant ornamentum. Delr. O miſerum & miſerabilem ſenem Tatianum! qui filium ad mortem trahi viderit: hoc ſane fore non credebat divinus Ambroſius, qui ad Tatianum ita ſcribit: *Rufinus ex Mag. Officiorum factus eſt in Conſulatu P. F. P. ac per hoc plus poſſe coepit, ſed tibi jam nihil obeſſe.* quamvis autem Tatiani fama videatur vacillare in quibusdam locis Cod. Theod. tamen conſtat eum, cum eſſet Praefectus Praetorio, ex mandato Theodoſi maximi criminis reos perſequi potuiſſe. poſtea Arcadius & Honorius Impp. edixerunt, ne unius viri illuſtris tantum valeat temporalis offenſio, teterrimi judicis inimici, id eſt Rufini infenſi Tatiano. Fuit vero Conſul cum Symmacho An. 391. Codex Theod. Gothica manu ſcriptus, ita praefert: *Have Tatiane k. nb.* vel etiam *Habe*, hoc eſt *Ave Tat. cariſſime nobis.* eſtque ſalutatio Imperatoris, ut Gratiani ad Auſonium, *Ave conſul ampliſſime.* Claver. Trabea veſtis regum Latii, ante Romam conditam. Pici, vii. Aeneid. *parvaque ſedebat Succinctus trabea.* poſtea a Romulo recepta, & ad alios transmiſſa. Iſidor. xix. cap. 24. Ovid. i. Faſt.

Haec igitur vidit trabeati cura Quirini.

Plin. Lib. viii. cap. 48. *Trabeis uſos accipio reges.* Tertio, equitum geſtamen. Valer. Max. Lib. ii. cap. ii. 2. Liv. dec. i. fine. Martial. Lib. v. Ep. 42. ideo equites *trabeata agmina dicta*, Stat. Lib. iv. Silv. 2. idem Lib. v. Silv. ii. *neque ſanguine cretus Turmali, trabeaque Remi.* ſic enim legendum docuere viri docti. & de transvectione equitum, Perſ. Sat. iii.

Cenſoremque tuum, quem tu, Trabeate, ſalutas.

quarto, Conſulum veſtis. Auſonius in Conſulatu ſuo: *Trabeam non magis auro ſuo, quam munere tuo ſplendidam.* noſter de tertio Honorii Conſulatu princ. Lib. ii. de laud. Stil. *innumeras trabearum inſignia terras Certatim periere tibi.* Lib. i. in Eutrop. *flabella peroſi Aſpirant trabeis.* id eſt ad Conſulatum. adde aurum trabeis intertextum. Auſon. Epiſt. xxiii. ad Paulinum: *quos ſacra Quirini Purpura & auratus trabeae velavit amictus.* Idem in Protreptico ad Nepotem in fine, videtur confundere cum toga picta. de auro noſter de laudib. Stilich. Lib. ii. *graves auro trabeas, inſigne Minervae Spirat opus.* adde & gemmas inſertas, ex noſtro de vi. Honorii Conſulatu:

Membraque gemmato trabeae viridantia cinctu.

Dempst.

250.

Funera, quis caedes poſſit deflere nefandas?
Quid tale inmanes umquam geſſiſſe feruntur
Vel Sinis Iſthmiaca pinu, vel rupe profunda
Sciron, vel Phalaris tauro, vel carcere Sulla?
O mites Diomedis equi! Buſiridis arae
Clementes! jam Cinna pius, jam, Spartace, lenis
Rufino collatus eris. dejecerat omnes
Occultis odiis terror, tacitique ſepultos

Sus-

250. *Poſſit deflere*] *poſſet* olim editi. *numerare* Moreti ſecundus, ut Conſ. Olybr. 57.

252. *Vel Scinis Iſtmiaca pinu*] Lege non apud hunc modo ſcriptorem, verum etiam Propertium, Ovidium, Senecam poëtam *Sinis* non *Scinis*. Seneca philoſophus de Clementia Lib. II. *Nec interficere contenti ſaeviunt, ut Sinis ille* (ſic ex veteri meo codice emendo, cum vulgo *Buſiris* legatur) *aut Procruſtes*. Fuit vero, ſi Plutarcho in Theſeo, & Pauſaniae in Corinthiacis credimus, latro Iſtmum Peloponeſi incolens, viatores incurvata pinu miſerabilem in modum enecare ſolitus. Scholiaſtes tamen Euripidis Sinim tradit viatores lectulo, quem ad eos uſus aſſervabat, dimetiri, & de pedibus, quicquid lectuli modum ſuperabat, praeſcindere ſolitum. in uno MS. legitur *Synon Iliaca pinu*, ut ad equum Durium, de quo Homerus Od. Δ. Euripides Troadibus, aliique multi, referatur: quod foret nimis longe petitum. nec amplius huic loco convenit vetus Germanica editio, quae *Cyclops hamata pinu*, de Polyphemo agens. DELR. Scinis arbores in terram vi premebat infixas. quibus impoſiti homines, brachiis arborum ſurſum nitentibus, crudeliſſime diſcerpebantur. Plutarch. Theſeo. Ovid. Lib. VII. Metam. Fab. 23. Senec. Hippolyt. Act. v. Scen. I. vs. 1164. *membra quis ſaevus Scinis, Aut quis Procruſtes ſparſit?* inmaniſſimis ergo Tyrannis ſaeviorem facit Rufinum, Scini, Scirone, Phalari, &c. de Sulla, Diomede, Buſiride, Cinna, & Spartaco, vulgata ſunt omnia & obvia. de Syllae etiam feritate multa Senec. Lib. v. de Benef. cap. XVI. & Lib. I. de Clement. cap. XII. Valer. Halic. Flor. & inter Poëtas Lucan. Lib. III.

Gnati maducre paterno Sanguine, &c.

Illud vero ſuperat fidem, quod non tantum in hoſtes ſaeviit, ſed & occiſorum filios e republica ſubmovit. Senec. Lib. II. de Ira cap. XXXIV. DEMPST. Magna hic variatio codicum, *Scinis* Iſingr. Pulm. & aliae. *Cyclops hamata pinu*, marg. Iſingr. *ſinix tunica* Farneſ. *Sinon tunica* vel *hamata* Excerpt. Voſſ. *Cyclops rhimia* vel *trunca* Leidenſ. *Sinon Thimica* Oxon. duo Leid. Exc. Wolf. *Synis Iſtmiata* Vicet. vide de Sini ad Ovid. VII. Met. 440. BURM.

252. *profunda*] *profanda* Leidenſis.

253. *Sciron*] Conſule, ſi lubet, Diodorum Lib. v. Pauſaniam in Attica, Plutarchum in Theſeo, & Ovid. Metam. VII. qui crudelia tetri latronis facinora recenſent. mendoſe idem MS. quem proxime citavi, *Chiron*. nam Chironis antra non fuerunt, inquit Papinius, *aequa nefandis Fratribus. hic hominum nullos experta cruores Spicula, nec truncae bellis genialibus orni. Aut conſanguineos fracti crateres in hoſtes; Sed pharetrae inſontes, & inania terga ferarum.* Pindarus illum idcirco vocat, *φηρασρότερον νοον ἴχοντ' ἀνδρῶν φίλον*. & Ovid. v. Faſt. *juſtum ſenem* vocat. DELR. vide ad eumdem Ovidii Librum vs. 444. *Chiron* Oxon. Leid. Farneſ.

255. *Spartace*] *Parthace* Leid. duo. *Parthare* Oxon. *Partaco* Leid.

256. *Eris*] *erit* Iſingr. Ed. & Delr.

Dejecerat amens] ſic meliores libri praeter primum Vaticanum, non *omnes*, quod gloſſema. *amentem metum* ſimili modo Lucanus Lib. I. dixit. Paulo ante Mediceus unus eleganter:

O mites Diomedis equos, Buſiridis aras.

HEINS. non potui apud Lucanum repeire *amentem metum*, ſed *amentem ambitione furorem* dixit Lib. x. 147. ſed hic ſervarem vulgatam; in Heinſii enim lectione, quae eſt & in Vicetin. Parm. & Colin. non adparet quos terror ille amens dejecerat. & ſollennis illa librariorum aberratio ſtatim non videtur adprehendi debere; ita & inſr. Lib. I. de Laud. Stil. 247. *moverat omnes Maurorum populos*, ubi meliori ſpecie *moverat amens* legere licet, quia accuſativus ibi adjungitur verbo, & turba MSS. pro ea lectione pugnet. BURM.

257. *Tacitique ſepultos*] Ore concluſos, neque inde in auras prodeuntes. DELR. recte Delrio occultatos notat, ne prodeuntes perderent gementes. ita Cicero II. Tuſcul. 12. *aut mittenda igitur fortitudo eſt, aut ſepeliendus dolor.* ubi argutari mihi viſus eſt Cl. Bentlejus, qui capi debere pro auferendus & extinguendus putat, quum nihil notet, niſi occultandus, reprimendus. idem quod abſcondendus, ut hic *ſepulti gemitus* ſunt repreſſi & occulti. vid. ad Fragm. Petron. pag. 676. & ad Ovid. Remed. vs. 484. Idem ergo dicit Cicero, quod alii,

Suſpirant gemitus, indignarique verentur.
At non magnanimi virtus Stilichonis eodem
Fracta metu: ſolus medio ſed turbine rerum
Contra letiferos rictus, contraque rapacem
Movit tela feram, volucris non praepete curſu
Vectus equi, non Pegaſeis adjutus habenis.
Hic cunctis optata quies, hic ſola pericli
Turris erat, clipeusque trucem projectus in hoſtem:
Hic profugis ſedes, adverſaque ſigna furori:
Servandis hic caſtra bonis. huc usque minatus
Haerebat, retroque fuga cedebat inerti.
Haud ſecus, hiberno tumidus quum vortice torrens

Saxa

alii, eſſe contemnendum dolorem, & ſepeliendum, ac ſi nullus eſſet. inepte Claverius *taciti gemitus indignantur ſepultos* & occiſos. vid. Barthium. *ſuſpirare* hic activa vi. vid. Broukh. ad Tibull. I. VII. 41. BURM.

Gemitus taciti] Pacatus de Tyrannide Maximi: *Serenos vultus mentibus nubilis induebamus, ut illi, qui deguſtato Sardoum graminum ſucco in morte rident.* de genere hoc multa ſunt apud Tacitum, & infra Bello Gildon. eſt qui *gemitus ſepultos* dicat. CLAV.

259. *Virtus Stilichonis*] Hunc belli ducem toto orbe clariſſimum, cujus fidei commiſſus erat Oriens & Occidens, ex ultima Theodoſii voluntate, cujus ſub quaſi tutela juvenculi Impp. fuerant, multi in crimen vocavere, quaſi imperium ſuo vel filii nomine adfectarit. At D. Ambroſius, Paulinus & Prudentius honorifice ubique appellant, neque id ſenſiſſe de eo comperiuntur. Zoſimus, quoque, non futilis auctor, velut peracta cognitione, abſolvit. Oroſius vero, praetenuis meriti homo, neque adeo Getis infenſus, eum Vandalorum doloſae gentis genere editum inter caetera objicit. Eunapius in ſua hiſtoria, teſte Photio, eundem miris modis exagitat, caeterique Graeculi. Rutilius, poëtaſter parvulus, natione Gallus, elegans alioquin & ſuavis, ea re videtur in ipſum invehi, praecipue, quod libros Sibyllinos Veneris marito donaverit, quod nihil eſt aliud, quam orthodoxam Stilichonis fidem criminari, non tamen adfirmare auſim ambitionis, quae ſplendidis & excelſis ingeniis contingit, fuiſſe expertem; ſed ei non defuere invidi aut calumniatores. plura alibi dicturus ſum. CLAVER.

260. *Solus medioque in*] ita Pariſ. Baſileenſ. & tres Lugdunenſes Manuſ. *medio ſeſe ſed.* vet. German. cum Vicetin. *ſeſe medio ſed.* nulli recte. reſtituo *medio ſolus ſed.* DELR. *medio ſolus ſed turbine rerum* Aldus & ſcripti quidam. prim. Vatic. *ſolus medio ſed* alii, *medio ſeſe.* primae editiones, *ſeſe medio ſed turbine.* Schedae Gudianae, *medio ſeſe ſed.* Lucenſis, *ſolus medio de.* Gyrald. *ſeſe medio de.* legendum opinor, *ſolus medio qui turbine rerum.* Barthius vulgatam tuetur, niſi quod diſtinguit. poſt τὸ *metu.* mox *contra peſtiferos rictus*, non *letiferos*, prim. Vatican. pro diverſa lectione. HEINS. *medio ſolusque in turbine.* Voſſ. *ſocius medio ſe turbine* Leid. *medio ſolus in turbine* Farneſ.

261. *Rapacem*] *ferocem* Oxon.

264. *Hic cunctis*] *haec cunctis.* & *haec ſola* Leid. duo Oxon. & Iſingr. *aptata quies* Claver.

265. *Porrectus*] *provectus* Farneſ. puto *projectus.* nam, niſi hoc ſeculo ita locutos velimus, aliter *porrigere clypeum* eſt tradere, ut *porrigere arma* &c. vid. ad Ovid. I. Faſt. 646. & vs. 593. *projicere* vero *clypeum* propria eſt locutio, quum adverſario eum objicimus. Liv. VII. 10. *Gallus, velut moles ſuperne imminens projecto laeva ſcuto in advenientis arma hoſtis.* ſic *projectus pes* in pugna, & ipſe, qui pugnat, *projectus.* de quo vid. ad Val. Flacc. IV. 268. ubi Barthius etiam *porrectus* pro *projectus* legere jubet. hinc προβολὴ pugilum. Cicer. XIII. ad Attic. 21. ſic *projecta loca* eminentia in mare & ſimilia obvia. & ita capiendus locus in Bell. Get. 75.

In latus obliquam projecit languidus Oſſam.

vid. Heinſ. ad Virgil. X. Aeneid. 587. BURM.

266. *Adverſaque ſigna furori*] Lucenſ. Oxon. & Ambroſianum unum ſecuti ſumus cum primo Vatic. vulgo *regna.* II. de Rapt. 256. dixit *ſigna Deis adverſa.* Puteanus *tela.* unus Petav. *adverſa haec ſigna.* ſed tunc legendum *hic.* ita Idyl. de Magnete,

Hoc dulces epulas, hoc pabula novit.

ita ſcripti, non *has epulas, haec pabula.* HEINS.

267. *Servandis*] *ſervandisque* Farneſ.

268. *Cedebat*] *tendebat* Farneſ.

269.

Saxa rotat, volvitque nemus, ponteſque revellit.
Frangitur objectu ſcopuli; quaerenſque meatum
Spumat, & illiſa montem circumtonat unda.
Qua dignum te laude feram, qui paene ruenti
Lapſuroque tuos humeros objeceris orbi?
Te nobis, trepidae ceu ſidus dulce carinae,
Oſtendêre Dei, geminis quae laſſa procellis
Tunditur, & victo trahitur jam caeca magiſtro.
Inachius rubro perhibetur in aequore Perſeus
Neptuni domuiſſe pecus, ſed tutior alis.
Te non penna vehit. rigida cum Gorgone Perſeus:
Tu non vipereo defenſus crine Meduſae.
Illum vilis amor ſuſpenſae virginis egit;

Te

269. *Quum*] de hac voce hoc cuſtodite, ut quum fuerit adverbium temporis, per *qu*, ſive unum *u*, ſive duo, ſcribatis; at ſi erit conjunctio per *c* ſcribi debeat, Victorinus inquit. DELR.

Vortice torrens] Ita ſcribendum, non *vertice*, monent Grammatici, nec aliter libri meliores. HEINS. ſaepe hoc jam monitum, licet *vertex* aut *vortex* ſcribatur, idem eſſe vocabulum, diverſam vero ſcribendi formam. vid. Cl. Drakenb. ad Sil. III. 475. BURM.

270. *Volvitque nemus*] *vertitque nemus*, *poſteſque revellit* marg. Iſingr.

272. *Illiſa montem circumtonat unda*] *eliſa montem circumtonat* pr. Vaticanus. cave *circumſonat* admittas, quod in multis veterum. mox *humeros ſubjeceris* Pricaeanus, non *objeceris*. HEINS. de *circumtonare* vid. de Nupt. Hon. 132. *illaeſa* etiam Leid.

273. *Qua dignum*] *indignum* Exc. Wolf.

274. *Objeceris*] an *ſubjeceris*? ut Virg. II. Aen. 721. *latos humeros ſubjectaque colla* &c. BURM.

275. *Sidus dulce*] Caſtorum, quorum *ſimul alba nautis ſtella refulſit, defluit ſaxis agitatus humor.* DELR. *Sidus dulce* eſt Caſtor & Pollux, auſpicium navigantibus deſideratum, quod vulgatiſſimum eſt. at ego puto poſſe exponi de Helena, licet Solinus Polyhiſt. cap. IV. *pernicioſiſſimum navigantibus ſidus Helenes* vocet. & Plin. Lib. II. cap. 37. *diram ac minacem ſtellam.* quod ex iis obſervavit Natal. Com. Lib. VIII. cap. 9. tamen Euripides in Oreſte contra ſentit, cujus locum vide apud Muretum in Var. Lect. VI. cap. 12. ναυτίλοις σωτήριος, *ſalutaris nautis.* comparat ergo Rempublicam navi, ut Horat. Lib. II. Od. 14. Rufinum tempeſtati, Stilichonem Caſtoribus, aut Helenae. DEMPST.

276. *Geminis*] Fortaſſis undarum & venti. DELR. recte, & ita duo haec centies poëtae conjungunt *ventum & undam.* vid. ad Ovid. Ep. II. 35. & noſter VI. Conſ. Hon. 140.

Ludibrium pelagi vento jactatur & unda. BURM.

Quae laſſa procelis] vulgo *lapſa*. unde *quaſſa* olim legebam. ut *quaſſae rates* apud Horatium, *Quaſſas eripiunt aequoribus rates.* & apud Statium, *blandamque quietem Intravit non quaſſa ratis*, utque paſſim poëtae. vid. & Bell. Gildon. 491. ſic Epiſt. I. 37. *Rhodopeïa culmina quaſſat*, ſcripti pro *laſſat.* nunc quatuor ſcriptos ſequor & Barthii conjecturam cum primo Vaticano. ipſe tamen Barthius conjecturam hanc curis ſecundis videtur damnaſſe, cum ejus non meminerit. Statius Theb. I. 480.

—— *laſſatiſque diu tamen aura ſuperſtes*
Immoritur velis. HEINS. ſic *feſſam carinam* Ovid. XI. Metam. 531. vid. ad Virgil. I. Georg. 303. BURM.

278. *Inachius*] Inachi nepos. Fabulam eleganter doctis carminibus Manilius expreſſit, idem fecit Ovidius. id ipſum quoque duobus his eruditorum hominum judicio melius Jovianus Pontanus praeſtitit. DELR. *Inachius quondam*, Ald. Iſingr. Gryph. & aliae.

279. *Pecus Neptuni*] Belluae, cui dicitur Andromeda expoſita. oſſa in urbem adportata oſtendit inter reliqua miracula M. Scaurus Aedilis. CLAVER.

Sed tutior] *ſecurior* Leidenſ. *ſet tucior* alter.

280. *Penna vehit*] *tegit* marg. Iſingr.

281. *Vipereo*] *viperene* Heinſ. in prioribus editionibus ex Tholoſano codice. parum refert, niſi quod epitheton Meduſae videtur additum, ut virgini, *ſuſpenſae.* BURM.

282. *Suſpenſae virginis*] Andromedis, ſeu, ut nonnulllis placet, Jopes, quae non cum monſtro marino eſſet expoſita, ſed demum intercmpto ceto, liberata, Perſei conjux fuit. idcirco non lego

con-

Te Romana ſalus. taceat ſuperata vetuſtas,
Herculeos conferre tuis jam deſinat actus.
Una Cleonaeum paſcebat ſilva leonem.
Arcadiae ſaltum vaſtabat dentibus unum
Saevus aper: tuque o, conpreſſa matre rebellis,
Non ultra Libyae fines, Antaee, nocebas:
Solaque fulmineo reſonabat Creta juvento,
Lernaeamque virens obſederat Hydra paludem.
Hoc monſtrum non una palus, non una tremebat
Inſula: ſed Latia quidquid ditione ſubactum
Vivit, & a primis Ganges horrebat Hiberis.
Hoc neque Geryones triplex, nec turbidus Orci
Janitor aequabunt, nec ſi concurrat in unum
Vis Hydrae, Scyllaeque fames, & flamma Chimaerae.
Certamen ſublime diu, ſed moribus impar

Vir-

conjugis. DELR. vid. Barth. qui docet non ineptam eſſe lectionem, cum *conjux* pro deſponſata ſaepe ponitur. vid. Broukh. ad Tibull. III. II. 4. BURM.

284. *Actus*] *actis* Leid. duo Farnes. ſed *actus* praefero. vid. I. de Laud. Stil. 14. & ad Ovid. VII. Met. 58. BURM.

287. *Tuque ô*] *Tu quoque* Farnes.

Compreſſa matre rebellis] Raphelengius cum viro incomparabili *comprenſa*. nulla opus mutatione. poſt terram enim a ſe tactam preſſamque vires Antaeus recolligebat. obſtat praeterea membranarum auctoritas. HEINS. *rebellis*, qui iterum viribus reſumtis rebellabat. & ita de Acheloo Ovid. IX. Met. 81. *Tauro mutatus membra rebello*. ubi vide quae dixi. Idem Lib. XIII. 618. *parentali periturae morte rebellant*. BURM.

189. *Fulmineo*] Ignivomo, de quo legitur, *Fulmen ab ore venit, flammisque furentibus ardet Spiritus & terram non coeli flamma perurit, ſed flatus monſtri*. DELR. *flumineo* Leid.

291. *Tremebat*] *timebat* Oxon. *tenebat* Leid. Farnes.

292. *Subactum*] *ſub auctum* Farnes.

293. *A primis*] quotquot eum ſinum terrae incolunt, qui ab initio Orientis ad Occidentis usque finem porrigitur. DELR. acumen Barthii ego vanum eſſe puto, quum promiſcue ortum & occaſum, ordine ſaepe permututo, ponere auctores oſtendi ad Quintil. Lib. IX. cap. 4. p. 835. BURM.

294. *Hoc neque Gyrones*] non *Geryon*, recte Raphelengius, & confirmat primus Vaticanus, & prima editio. *Geryon* quidem bis Seneca dixit in Tragoedjis, ſed ſecunda ſyllaba correpta. *aequabunt* etiam ex primo Vaticano aliisque nonnullis, non *aequabat* legendum. HEINS. *Gerion* Oxon. Leid. Farnes. & alii. *neque tu Gerion* unus Barthii. vid. ad Sueton. Tiber. XIV. *Orcbi* Farnes. *aequarint* etiam in ora Heinſius. *aequabant* Leid. & Oxon. *aequabit* Leid. Farn. *nec ſi conjuret* Leid. m. pr. forte non male. eadem variatio apud Lucan. II. 48. BURM.

296. *Vis Hydrae*] ideſt Hydra, Scylla, Chimaera, quod dicendi genus Latini a Graecis ſunt mutuati. DELR.

Scyllaeque fames] *canes* Regius & Oxon. placet. Nota de Scyllae canibus fabula, quorum meminiſſe plerumque poëtae ſolent, quoties Scyllae meminerunt. noſter Lib. I. in Eutrop. 294. *Scylla novos mirata canes*. Laude Serenae 21. *quot ſtagna Charybdis Armarit, quot Scylla canes*. Silius Lib. V. 136.

Scylla ſuper ſaevosque canum pandebat biatus.

Lib. XIV. 475. *Scyllaei tacuere canes*. Ovid. IV. Faſt.

Et vos Scyllaei naufraga monſtra canes.

atque ita alii. HEINS. ſed quia *vis* & *flamma* legitur, aptius hic *fames* Scyllae, qua abſorbet omnia, retinetur. unde *vorax* dicitur Catullo in Nuptiis Pelei vs. 156. Ovid. in Ibi 387. ubi vide notas. qui & Ep. XII. 223.

Aut nos Scylla rapax canibus miſiſſet edendos.

Canes a Gloſſatore ſunt, quibus ſuccinctam fingunt Scyllam, & qui vorant & rapiunt omnia; ſed & ore terribili voracem Scyllam finxiſſe docet Broukhus. ad Tibull. IV. I. 74. *Siclaeque fames* Vicetin. BURM.

297. *Sed moribus impar Virtutum ſcelerumque fuit*] Tres ſcripti *motibus*. quod Barthius amplexus eſt. nil muto. *mores invidiae* apud Martialem. *mores aequoris*, de quibus erudite Gronovius Diatribes Statianae cap. XXIX. HEINS.

299.

Virtutum ſcelerumque fuit. jugulare minatur:
Tu prohibes. ditem ſpoliat: tu reddis egenti.
Eruit: inſtauras. accendit praelia: vincis.
Ac velut infecto morbus crudeſcere coelo
Incipiens, primos pecudum depaſcitur artus;
Mox populos urbesque rapit, ventisque peruſtis
Corruptos Stygiam peſtem deſudat in amnes:
Sic avidus praedo jam non per ſingula ſaevit,
Sed ſceptris inferre minas, omnique peremto
Milite, Romanas ardet poſternere vires.
Jam gentes Hiſtrumque movet, Scythiamque receptat
Auxilio, traditque ſuas hoſtilibus armis

310. Re-

299. *Ditem ſpoliat*] *vilem ſpoliat* Exc. Wolf.

302. *Incipiens*] *impatiens* Leid. quod blandiebatur Heinſio. ita Lib. II. 253. *impatiens remeare Leo.* Silius VI. 254. *impatiens dare terga.* I. de Rapt. 35. *impatiens neſcire torum.* Lucan. VIII. 578. *Hoc magis impatiens egreſſo deeſſe marito.* & IX. 371. *impatiens virtus haerere Catonis.* in quibus pro re paullum alius ſenſus eſt, ſed ſemper notat vim, ardorem, & morae inpatientiam: certe a librario vix poſſe proficiſci videtur *impatiens crudeſcere.* ergo eſt hic celeriter incrudeſcens, magna vi properans & creſcens. BURM.

Primos pecudum depaſcitur artus] Ita meliores ſcripti, non *primo.* Lib. I. in Eutrop. *rebus Eois Exitium primoque ſibi produxit.* Lib. II. in Stilic. 110. *primam ſcelerum matrem trudis Avaritiam.* ſic utroque loco legendum cum membranis. Virgil. VI. 812. *primam qui legibus urbem Fundabit.* ita citant Grammatici, & Spartianus in vita Hadriani, non *primus.* nec aliter illic optimus Mediceus. Silius Lib. X.

Jam maria ac terras primamque invaſerat urbem.

Cicero Philipp. II. *ut eum primum nominem ex illius temporis conſularibus.* non *primo*; optimae membranae. HEINS. *primos* Exc. Wolf. Edd. Vicetin. & Parm. vid. ad Ovid. VII. Ep. 189. & loca plurima poſſent cumulari, ubi ſimilis eſt variatio. vid. & Gronov. ad Liv. VI. 11. & ad Ovidium centies nos notavimus. BURM.

303. *Ventisque peruſtis*] *Venisque* excerpta Pomponii Laeti, quale mendum ex Naſone ſuſtulimus Met. VII. 557. hoc loco tamen nil mutari placet. HEINS. *membrisque* Edd. Vicet. & Colin.

304. *Deſudat*] Exemplaria vel ſic. vel *inſudat*, vel *defundit*, vel *diffundit.* DELB. *diffudit* Farnes. alii varie. *diffundit in amnes* Vicetin. Ald. Colin. *in annes*, aut *annos* Cod. Barth.

305. *Jam non*] *non jam* Oxon. *jam nunc* Leid. Farnes. *per ſecula* Oxon. vid. Gigantom. vs. 58.

306. *Sceptris*] *ceptis* Leid. & *ſceptris* Farn.

307. *Ardet poſternere vires*] Sic ſcripti omnes, non *audet.* Statius, *ſternere ferre domos ardent.* amat valde noſter id verbum. II. de Laud. Stilic. 21. de leonibus, *alacres ardent cum ſternere tauros.* ſic *calent proſternere* de leonibus in ſimili comparatione Epiſtola deprecatoria ad Hadrianum v. 29.

Quae ſtraviſſe calent, eadem proſtrata relinquunt.

ita enim illic loci monebitur in optimis membranis exſtare. *flagrant elidere*, Lib. II. in Rufin. 433. praeeuntibus priſcis exemplaribus caſtigavi. Silius IV. 362.

Marte probare genus factisque Lacona parentem
Ardebant.

noſter libro proximo, *Illyricis ardet ſuccurrere damnis.* apud Virgil. Lib. XI. Aeneid. 895. *primaeque mori pro moenibus ardent.* ita optimae membranae, cum pari modo *audent* illic etiam loci in vulgatis libris circumferatur. HEINS. *ardet* & *audet* confuderunt & librarii in Statio v. Th. 441. & apud Virg. VI. 95. & ſaepe apud alios. ſed *ardent* hic retinendum. ita Bell. Get. 591. *ſuſpectam nobis impenſius arſit Vel leto purgare fidem.* & ita ſaepe noſter, & Statius paſſim. BURM.

308. *Jam gentes*] qua de re dicetur poſtea. DEBR. *Jamque Getas* Gyrald. & Lucens. cum Priceano & Laeti excerptis. & pro *receptat*, nonnulli *retentat.* nihil muta. Laudib. Serenae 58. *gentes quas foedere Roma recepit.* HEINS. *nam gentes* Oxon. m. s. *Iſtrumque monet* Leid. *Thraciamque* Farnes. *retemptat* Exc. Wolf. *receptat* eſt hoſpitio recipit, ut latrones receptare, & ſimilia. ita Rhenus *receptator hoſtium* apud Flor. III. 10. Cicero pro Milone 19. *latronum occultator & receptator.* & in malam partem ſumi ex Terentio & aliis adparet. unde Titulus in Pandectis *de Receptatoribus*, qui & *Receptores*, ad quem vide Ictos. ſic Terentius in Adelp. v. 3. *cur recipis meum.* Liv. XXXIX. 17. *ne quis reciperet, celaret, ope ulla juvaret.* BURM.

Reliquias. mixtis deſcendit Sarmata Dacis.
Et qui cornipedes in pocula vulnerat audax
Maſſagetes, caeſamque bibens Maeotin Alanus,
Membraque qui ferro gaudet pinxiſſe Gelonus,
Rufino collecta manus. vetat ille domari,
Innectitque moras, & congrua tempora differt.
Nam tua quum Geticas ſtraviſſet dextra catervas,

Ulta

310. *Mixtis Dacis*] Daci, populi Septentrionales, Gothis vicini. Iſid. Lib. XXIV. cap. 4. ſub Arcadio & Honorio Auguſtis parebant Romanis, tamen ſub Auguſto nondum victi. II. Georg.

Aut conjurato deſcendens Dacus ab Iſtro.

quare & idem Auguſtus expeditionem in Dacos meditatus eſt. Sueton. in eo cap. 8. Flor. Lib. IV. 12. Iidem aut rebelles ſub Nerone, aut nondum ſubacti. Senec. Thyeſte Act. III. in Choro, & qui ſub eodem ſcripſit Senec. Epiſt. LXXI. in fin. ut *bellicoſos* eos celebrat. neque enim puto *Dabas* legendum. & in Praefat. ad Lib. I. Natur. Quaeſt. *ultra Iſtrum in Dacos non exeat.* eos non ſuperavit, ſed tentavit tantum Domitianus, licet aduletur Statius Lib. I. Theb. princ. *& conjurato dejectos vertice Dacos.* verum tamen a Trajano primum domitos, praeter hiſtoricos, noſter VI. Conſ. Honor.

Dacia bellipotens quum fregerit Ulpius arma.

deque his idem triumphavit. VI. Conſ. Honor.

Alta quod invectus ſtratis Capitolia Dacis. DEMPST.

311. *Qui cornipedes in pocula vulnerat*] Papin. Achilleide,

Lactea Maſſagetae veluti cum pocula fuſcant
Sanguine puniceo.

Simile de Concanis, qui Cantabriae ſunt, prodit Lyricus Poëta Carm. Lib. III. od. 4. & *laetum equino ſanguine Concanum.* quo loco Dion. Lambinus candide fatetur nihil ſe tale neque de Concanis neque Cantabris apud bonos ſcriptores inveniſſe. Silius tamen, mea opinione non contemnendus poëta, ſcripſit Lib. III. 361. *Et qui Meſſageten monſtrans feritate parentem, Cornipedis fuſa ſatiaris, Concane, vena.* DELR.

312. *Patriamque bibens Maeotin Alanus*] Quidam ſcripti, *patriumque bibens Maeotis Orontem*, ut Maeotides foeminas intelligat. quomodo apud Senecam Troad. *Tanaitis* & *Maeotis*. Sabinus Epiſt. II. 9.

Qui modo peltiferas fudit Maeotidas armis.

Sed nihil illis cum Oronte. proba igitur vulgata lectio. at Lucenſis liber pro *patriamque*, *caeſamque.* optime. Statii illa reſpexit Theb. XII. 525.

Et triſtes ducuntur equi, truncaeque bipennes,
Queis nemora & ſolidam Maeotida caedere ſuetae.

ſolidam, glacie concretam. Noſter infra Lib. II. 26. *per terga ferocis Danubii ſolidata ruunt. frangere* Lib. II. de Rap. 65. dixit, ut hic *caedere*,

——— *ſeu forte rigentem*
Thermodontiaca Tanain fregere bipenni.

Sidonius Panegyrico Majoriani *Ligerimque bipenni Exciſum per fruſta bibit.* Idem Panegyrico Aviti, *flavis in pocula fracte Sicambris Rhene tumens.* ſic & apud Statium Protreptico Criſpini, *Rheni fracta natabis Flumina.* Ceterum pro *Maeotin*, *Maeotida* corrigendum vel ſine libris, auctoritate Statii. nam *Maeotin* Graecum non eſt. Scripſerat librarius *Maeotidalanus*. cum τὸ *a* geminare debuiſſet. hinc *Maeotin* mox factum, mutato *d* in *n*. qui frequens error. Sic apud Valer. Flaccum Lib. VIII. prope finem, peccatum,

——— *qualem Ogygias cum tollit in arces*
Bacchus, & Aoniis illidit tympana truncis.

locum accuratius perpendenti facile apparebit, nihil eſſe, ad quod τὸ *qualem* referatur. Pro *tympana* igitur veterrimus Vaticanus, ſed mendoſe admodum ſcriptus, *tiana.* unde facilis correctio *Thyada.* Ex quarto Virgilii comparationem hauſit,

——— *qualis commotis excita ſacris*
Thyas, ubi audito ſtimulant trieterica Baccho.

HEINS. *Maeotin* Oxon. Leid. *Maeotis Orontem*, Vicetin. & Parm. vide de hoc potu glaciatae aquae vel vini ad Ovid. III. Triſt. X. 23. & infra II. in Eutrop. 414. *patriumque bibens Maeotin Alanus* multi ſcripti, ut & Exc. Wolf. & edit. Ald. *Maeotida* in ſolis Heinſii editionibus reperi. BURM.

313. *Pinxiſſe*] *Punxiſſe* unus Barthii. male. de his notis, quas Thracibus etiam tribuunt, vid. ad Valer. Flac. II. 150. & 159. *ferro*, quo calido inurebant ſtigmata. BURM.

314. *Collecta*] Manuſ. unus, & vetus Germanica editio, *collata*, quod vereor recipere. DELR. *collata* Iſingrin. & decem ex noſtris. Lucan. I. 477.

Ipſum omne auxilium collataque ſigna ferentem,
Nec qualem meminere vident.

noſter Bello Gildonico 386.

Qui ſtetit, aequatur campo, collataque neſcit
Majeſtatem acies.

HEINS. perpetua eſt horum verborum permutatio in ſcriptis. vid. I. de Laud. Stilic. 35. Ovid. V. Faſt. 311. I. Triſt. IV. 31. & paſſim. *cum lata* marg. Iſingr. BURM.

316. *Geticas ſtraviſſet dextra catervas*] ſic Lucenſis. vulgo *dextera turmas.* infra Lib. II. 37. *Geticis*

Eu-

Ulta ducis ſocii letum, parſque una maneret
Debilior, facilisque capi: tunc inpius ille
Proditor imperii, conjuratusque Getarum
Diſtulit inſtantes, eluſo Principe, pugnas,
Hunnorum laturus opem: quos adfore bello
Norat, & inviſis mox ſe conjungere caſtris.
Eſt genus extremos Scythiae vergentis in ortus
Trans gelidum Tanaïn: quo non deformius ullum
Arctos alit. turpes habitus, obſcaenaque viſu

Cor-

Europa catervis Ludibrio praedaeque datur. in Epigramm. XXVII. 9.

Sic Geticas ultrix feriat rhomphaea catervas.

Vegetius Rei militaris Lib. II. cap. II. *Galli atque Celtiberi, pluresque barbarae nationes, catervis utebantur in preelio, in quibus erant ſena milia armatorum.* HEINS. *traxiſſet* Oxon. m. pr.

317. *Ulta ducis ſocii*] hujus, dicam quod res eſt, nomen me latet, indicanti maximas habebo gratias. DELR. non alius fuit ille ſocius Stilichonis, quam Promotus, vir trabeatus & triumphalis; qui cum Rufino, coram inſoleſcenti, colaphum infregiſſet, ejus dolo ac inſidiis expeditione militari ſuſcepta a barbaris (quaſi data ab eo teſſera) miſere occiſus eſt. quod poſtea ultus Stilicho, multa Getarum millia retulit inferias. Fuit autem Conſul cum Timaſio anno 389. Inter caetera fudit immanem Regem Gothunnorum, nomine Odotheum, qui Danubium mille navibus paene trajecerat. ab hoc dicuntur *Promotiana oſtrea* apud Auſonium, quod Elias interpres non intellexit, imo eruditus ille notarum ſcriptor hunc locum non aſſequitur. vide Symmachi Epiſtolas. CLAVER. *vita ducis* Exc. Wolf. a m. pr.

318. *Impius ille proditor*] *proditor ille impius* Oxon. Leid. Pulman. ni Codd. Exc. Wolf. & margo Morini. edd. Ald. & Colin.

319. *Conjuratus Getarum*] nota genus loquendi. DELR. Rufinus, quo ſe Imperatori utilem neceſſario, vel potius formidabilem redderet, gentem illam foedere tacito demeruit. Getarum itaque dux fuit Alarichus, quem cum ſuis fautoribus execratur ac devovet Sardianus, aitque a pullatis hominibus ſive ſolitariis accerſitum, & vero quidam auctores Geticae, ut ita loquar, factionis eum a pietate & fido Imp. obſequio laudant. At Divus Ambroſius Gothos ubique juſto adoritur convicio, eorumque Eccleſiam plauſtro vehi acriter quidem, ſed facete pronuntiat, aitque in Propheta Gog intelligi Gothum, quod non viſum eſt Hieronymo, neque Auguſtino, viris ſanctis. CLAVER.

321. *Hunnorum laturus opem*] alias *ablaturus*, quod eſt gloſſema ſatis ineptum, hic enim idem quod conſecuturus. de hac proditione infra de Bello Get. & Paneg. I. Stil. ſane proditoribus ita infenſus eſt Plato, ut iis dari judices praecipiat, qui & ſacrilegis. deſcribit vero Claudianus Hunnorum gentem ſatis eleganter. de his vide Hiſtoriam Miſcellam. CLAVER. *Hunnorum laturus opem* meliores conſtanter. quidam *ablaturus*, vel *allaturus*, quos nollem audiiſſet Barthius. nam *ferre* & pro *auferre* & pro *afferre* frequenter ponitur. HEINS. *opes* Farneſ. qui & *quos* ignorat. *allaturus* Exc. Wolfil.

Adfore] ſequitur *conjungere*. vid. ad Lib. II. de Laud. Stilic. 7.

322. *Conjungere caſtris*] *dextris* Moreti prior. quomodo & infra Lib. II. milites vocat, *tradiſne tuas, dux optime, dextras?* ſed τὸ *dextra* paulo ante praeceſſerat. HEINS.

323. *Genus*] *gens* Oxon. quae gloſſa eſt. *genus* enim centies pro gente. *in auſtros* Exc. Wolf. a m. pr.

324. *Quo non famoſius ullum*] ita ſcripti omnes, primo Vatic. & Pricaeano exceptis, qui *animoſius*. Mazarin. *violentius*. vulgo *deformius*. HEINS. illud *deformius* puto verum, cujus gloſſa eſt *famoſius*. ita ſupra v. 28. *concilium deforme*. Lib. II. 83. *deformes ritus*. vide ad Ovid. III. Amor. XIV. 6. ubi ſimilis variatio. vide & ad Sueton. Neron. cap. XLIX. BURM.

325. *Turpes habitus*] non *triſtes*, quatuor veterrimi. cur *turpes habitus*, addit cauſſam illis *frontemque ſecari Ludus*. ſic enim optime Lucenſis & primus Vaticanus cum Iſingriniano. alii multi ex melioribus *frontemque ſecare*, proxime verum. nonnulli cum vulgatis *fratresque necare* vel *fratremque ſecare*. noſter bell. Get. v. 586. de Alanis:

—— reſciſſaque contis
Gloria foedati ſplendet jactantior oris.

quae illic vera lectio. ut nihil omnino cauſae ſit, cur hoc loco de genuina ſcriptura dubitet Barthius. Recte ergo *turpes habitus*, cum nihil aeque probroſum apud Romanos haberetur, quam facies ſtigmate notata. quae delatorum olim ac calumniatorum poena, & ſervis propria. notus iſte barbarorum mos. HEINS.

326.

Corpora; mens duro numquam ceſſura labori.
Praeda cibus, vitanda Ceres, frontemque ſecari
Ludus, & occiſos pulchrum jurare parentes.
Nec plus nubigenas duplex natura biformes
Cognatis aptavit equis. acerrima nullo
Ordine mobilitas, inſperatique recurſus.
Quos tamen inpavidus contra ſpumantis ad Hebri

Ten-

326. *Duro numquam ceſſure labori*] *dura* Farneſ. *dolori* Leid. Ald.

327. *Vitanda Ceres*] cum rapto vivant, nullam ſationis curam habent. Delr. ſuſpectum, latet nomen rudioris victus, quo loco frumenti alebantur.

Fratresque necare] vet. cod. unus *frontemque ſecare.* vet. German. *frontemque ſecari.* Vicetin. *fratresque ſecare.* ceteri *fratresque necare.* variae lectiones in medio ſunt, ſuum cuique judicium ſit. Delr. *Frontemque ſecari*, alias *ſecare*, & *fratesque necare*, quae non adeo reproba. hic vero *frontem* pro facie videtur accipere, ut alibi ſaepe. In ore igitur habent duas fiſtulas, quas mater naſcentibus facit. D. Ambroſius tradit Hunnos adeo aleae fuiſſe intentos, ut arma & vitam addicerent victoribus. ac repertum unum, qui ludo ſuperatus, morte imperata ſe exſolverit. Claver. *frontemque ſecare* Oxon. Exc. Wolf. Leid. Farneſ. Vicet. Parm. quod quidam habent *fratresque necare* vel *fratremque*, poſſet confirmari ex Lucano vii. 182. qui etiam fratres & patres jugulatos jungit. & ſupra 77. *patrius quem fuderit enſis, quem dederint fratres.* Burm.

328. *Ludus*] *Ludus erat*, formula loquendi nota Maroni ix. Aeneid. *flectere ludus equos.* Sidon. Apoll. Carm. ii.

Ludus erat puero captas ex hoſte ſagittas
Feſtina tractare manu.

& Carm. v. *Clypeosque rotare Ludus.* Carm. vii. *albentes niveo ſub pectore lunas Frangere ludus erat.* & ibidem, *ſalum ſulcare Britannum Ludus.* & noſtro de iii. Conſ. Honor. 22. *tegumque feroces Exuviae tibi ludus erant.* de laud. Seren. 146. *veterum tibi carmina vatum Ludus erant.* Dempst.

Jurare parentes] Solenne jusjurandum concipiebatur per defunctorum umbras. Lucanus de Pompejo Lib. ix. *per quem nunquam jurare pudebit.* Briſeis Achilli apud Ovidium Epiſt. iii. 105.

Perque trium fortes animas, mea numina, fratrum,
Qui bene pro patria, cum patriaque jacent.

& ii. Faſt.

Perque tuos manes, qui mihi numen erant.

Stat. iii. Theb. *noctis vaga numina* (aut *lumina*) *teſtor. Et ſocium manes.* & v. Theb. *jam ponere manibus aras Conceſſum, & multum cineres jurare ſepultos.* qui ritus profluxit a Spartanis. ex Demoſthene Quintil. Lib. ix. cap. ii. & exemplum notiſſimum exſtat apud Athenaeum Lib. xii. cap. 10. Dempst. Non recte codices quidam pro *occiſos pulchrum jurare parentes* praeferunt *jugulare.* Per manes parentum jurare pulchrum iis, quos tamen ipſi occiderant. Alaricus bello Getico:

Non ita di Getici faxint maneſque parentum.

apud Statium Theb. V. Lemniades de viris occiſis *jam ponere manibus aras Conceſſum & multum cineres jurare ſepultos.* Patres ſenio oppreſſos ac viribus defectos a liberis occiſos notum. qua de re capiendus & emendandus Valer. Flacc. Lib. vi. 286.

Aut mecum mediam, juvenes, agite, ite per urbem
Argicolamque manum, aut caris occumbite natis.

ſic recte veterrimus Vaticanus & Carrionis liber. quod ille non intellexit. vulgo, *aut claris occumbite factis.* ante dixerat vs. 125.

Magnanimis mos ductus avis, haud ſegnia mortis
Jura pati, carae ſed dextra occumbere prolis.

Heins. *jurare parentes* Exc. Voſſ.

329. *Bimembres*] Alias *biformes* nullo ſenſu. vet. codici adſentit Maro: *Tu nubigenas invicte bimembres.* ſunt autem Centauri. Claver. Claverius *bimembres* ex ſuo libro. vulgo *biformes.* parum refert. iv. Conſ. Hon. 542. *non ipſi poterunt aequare bimembres.* Heins. eadem varietas in ſcriptis apud Stat. ii. Achil. 451. *atque ſuos ſolitus pacare biformes.* ubi alii codices *bimembres:* Silius iii. 41. *bimembres* etiam dicit, & alii. vid. ad Ovid. ii. Amor. xii. 19. *biformis* Edd. Vicetin. & Parm. Burm.

Cognatis equis] haec peritis equitandi belle conveniunt. de Hunnis idem Sidonius fere: *Forma quidem pediti media eſt, procera ſed exſtat, Si cernas equites, ſic longi ſaepe putantur; Mox praebet tergum ſonipes, cognata reare Membra viris.* talis fuit Chiron equitandi peritiſſimus, unde fabula. Claver.

Mobilitas] *nobilitas* Vicetin edit. vid. ſupr. vs. 90.

331. *Inſperatique*] *inſpiratique* Leid. m. prim. *infrenatique* Ambroſianus. ſed Heinſius vulgatam firmabat ex Lib. ii. 372. *inſperatoque ſuprema Circuitu ſociare parant.* vid. ad Val. Flacc. i. 130. Burm.

332. *Impavidus*] *impavidos* Vicetin. Ald.

Hebri] *Ebri* Farneſ.

333.

Tendis aquas, ſic ante tubas ferrumque precatus:
Mavors, nubifero ſeu tu procumbis in Haemo,
Seu te cana gelu Rhodope, ſeu remige Medo
Sollicitatus Athos, ſeu caligantia nigris
Ilicibus Pangaea tenent, accingere mecum,
Et Thracas defende tuos. ſi laetior adſit
Gloria, veſtita ſpoliis donabere quercu.
Audiit illa pater, ſcopuliſque nivalibus Haemi
Surgit, & hortatur celeres clamore miniſtros.
Fer galeam, Bellona, mihi, nexusque rotarum

Ten-

333. *Tendis*] Fl. Stilico. DELR. *tendit* Leid. Edd. Ald. Iſing. Colin. Gryph. & aliae.

Ante tubas] antequam tubae occinerent, ferrumque expediretur. DELR. haec poëtae uſitata locutio, quam qui neſciebant, apud Juvenalem I. Sat. 168. credidere legendum: *Haec animante tuba*, pro *Haec, anima, ante tubas.* ut Propertius, *Surge, anima, ex humili.* vide autem Sidonium, Claudiani ſimiam. CLAVER. pro *ferrumque precatus* quatuor veterrimi Iſingr. Gyrald. Lucens. prim. Vaticanus cum Puteaneo, *aciemque precatus.* vulgatam lectionem Statius tuetur Theb. VI. 147.

Primitias egomet lacrimarum & caedis acerbae
Ante tubas ferrumque tuli. HEINS. ita I. de laud. Stilic. 191.

Ante tubam nobis audax Germania ſervit.
Silius IX. 52.

Quamque fluant arma ante tubas. BURM.

333. *Nubifero*] *pluvifero* Ambros. ita ſaepe montes deſcribuntur. ut *pinifer Oſſa* Lucano Lib. I. 389. aliiſque. vid. Heins. ad Sabin. Epiſt. Paridis v. 41. *in Hemo* Exc. Wolf.

334. *Medo*] ita quatuor vulgati, & ſic in unius manuſcripti margine adnotatum eſt, ut de Xerxis expeditione intelligas. ſic etiam Sidonius, *cui remige Medo turgida* &c. ille tamen MS. & ceteri in contextu *nudo*, quia remiges plerumque nudi brachia & humeros remigant. DELR. *remige nondum* unus Barthii. *Moedo* Ald. *nudo* Oxon. duo. Edit. Vicetin. Pulm. in uno Leidenſi erat gloſſa, *id eſt Serſe* pro *Xerxe.*

335. *Nigris ilicibus*] opacis. Virgil. de ramo aureo VI. Aen. 208.

Talis erat ſpecies auri frondentis opaca
Ilice,

vel *nigris*, quia Theophraſto teſte, ilices nigram medullam habent, ut ait Lib. I. de Hiſt. Plant. cap. IX. μελάϊναι δὴ πᾶσαι (videlicet earum arborum μῆτραι, inter quas ilicem numeravit) καὶ τὸ δρυὸς ὃν καλοῦσι μελάνδρυον. DELR. *nigris* eſt denſis, umbram facientibus. ita *nigrae Erymanthi ſilvae* Horat. I. Od. 21. & *nigri colles Arcadiae* IV. Od. 12. & de ilicibus etiam Ovid. III. Faſt. 295.

Lucus Aventino ſuberat niger ilicis umbra. BURM.

337. *Thracas*] *Thrachas* Oxon. *Thrachos* Farnes.

338. *Quercu*] trophaeo. ſequitur, *qui me de morte tropbaeis Ditat, & hoſtiles ſuſpendit in arbore criſtas.* huic enim illud reſpondet. DELR.

339. *Illa*] *iſta* Farnes. *ſpeculiſque nivalibus* Lovan. m. pr. *ſcopuliſque* vel *ſcopuloſis in vallibus* Exc. Voſſ. blanditur valde illud *ſpeculis.* ita apud Ovid. IV. Triſt. I. 75.

Nam dedit e ſpecula cuſtos ubi ſigna tumultus.
ubi etiam reperi in Codd. *e ſcopulo.* vid. ad IV. Met. 524. & infr. bell. Get. 570. *Hemi* Exc. Wolf. BURM.

340. *Hortatur celeres clamore miniſtros*] *celeri clamore* prim. Vatic. & Pomponii Laeti excerpta. HEINS. *celeres Sinone* Exc. Voſſ.

341. *Nexuſque rotarum Tende, Pavor.*] Pavorem & Formidinem Martis famulos facit, Heſiodum ſecutus, cujus in Herculis Scuto haec ſunt: vs. 463. Τῷ δὲ Φόβος καὶ Δεῖμος ἐΰτροχον ἅρμα καὶ ἵππους Ἤλασαν αἶψ᾽ ἐγγὺς, καὶ ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης Ἐς δίφρον θῆκαν πολυδαίδαλον. αἶψα δ᾽ ἔπειτα Ἵππους μαστιέτην, ἵκοντο δὲ μακρὸν Ὄλυμπον. quos in Theogonia idem Martis & Veneris filios conſtituit. DELR. Currum Martis & famulos etiam deſcripſere Homerus Iliad. 14. qui δεῖνον, φόβον, ἔριδα, *terrorem, pavorem, contentionem* ponit. Et Maro VIII. Aeneid. 701.

——— *triſteſque ex aethere dirae,*
Et ſciſſa gaudens vadit Diſcordia palla.
Quam cum ſanguineo ſequitur Bellona flagello.
& Lib. XI.

——— *circumque atrae formidinis ora*
Irae, Inſidiaeque, Dei comitatus aguntur.
Stat. III. Theb. 424. ambitioſe,

——— *comunt Furor Iraque criſtas.*
Frena miniſtrat equis Pavor armiger. ac vigil omni
Fama ſono. &c.

quae

Tende, Pavor: frena rapidos, Formido, jugales.
Feſtinas urguete manus. meus ecce paratur
Ad bellum Stilichon, qui me de more tropaeis
Ditat, & hoſtiles ſuſpendit in arbore criſtas.
Communes ſemper litui, communia nobis
Signa canunt, junctoque ſequor tentoria curru.
Sic fatus campo inſiluit, lateque fugatas
Hinc Stilichon turmas, illinc Gradivus agebant,
Et clipeis & mole pares. ſtat caſſis utrique
Sidereis hirſuta jubis, loricaque curſu

Ae-

quae vileſcunt omnia ſi cum noſtro conferantur Lib. II. de laudib. Stilic. 371.

—— currum Bellona cruentum
Ditibus exuviis, tendentem ad ſidera quercum,
Praecedit lictorque Metus, cum fratre Pavore,
Barbara ferratis innectunt colla catenis,
Formido ingentem vibrat ſuccincta ſecurim.

DEMPST. vid. ad Valer. Flacc. II. 204. & III. 89. *nexuque* Vicetin. Ald. Iſingr. Gryph. & aliae. in Leidenſi ſuperſcriptum *falceſque*. Barthius paraxonium vel emboiodeten intelligit, de quibus vide Scheffer. I. de Re Vehic. cap. 5. ſed cum clavus ille ſit, qui extremitati axis injicitur, ut rotas contineat, non video qua *tendi* ille poſſit. Schefferus vero diſtinguit inter clavum ſive obicem & *εὐβολοδέτην*. fateor haec mihi non ſatis intelligi, niſi forte rotae inter ſe ligatae fuerint certo ligamento, & ut pro paribus rotarum haberent totidem axes, & illi inter ſe in quadrigis connecterentur. Sed haec peritioribus relinquo. BURM.

343. *Rapidos*] *trepidos* marg. Iſingr. *rapidos freanet* Vicetin. Ald.

344. *Urguete*] *urgere* Vicetin. & *paratus*.

345. *Ad bellum Stilichon*] cum adſpiratione ubique ſcribendum id nomen, quomodo fere antiquae Inſcriptiones, quidquid Barthius obloquitur. Graecis Στελιχών. male ergo Portus apud Suidam Στιλιχὼν reponi jubet. Scripti etiam nonnulli cum Pomponianis excerptis *Stilichon* tam hic, quam alibi, Graecorum more. quomodo etiam *Gildon* & *Aquilon* iidem non raro ſcribunt. Sequenti verſu *ditet* & *ſuſpendat*, non *ditat* & *ſuſpendit* legendum puto. Paulo ante *frena rapidos* pro *fraenet* duo Medicei: bene. ſuperiora confirmant. HEINS. *Stilichon* Exc. Wolf. *dictat* pro *ditat* Leid.

348. *Tentoria curru*] Sic quidam nonnulli vulgati, *tentoria curſu*. Vet. Lib. *veſtigia curſu*. Idem poſt aliquot, *multoque Megaera Luxuriata malo*. DELR. *veſtigia* Leid. *curſu* Oxon. duo. Farnes. & marg. Iſingr.

350. *Turbas illinc Gradivus agebat*] *Turmas agebant* omnes fere ſcripti. ſequor. approbavit & Barthius. HEINS. *Grandaevus* marg. Morini. *turbam* Exc. Wolf.

351. *Et mole*] *&* *honore* vel *amore* Exc. Voſſ. *& in ore* Farnes. & prim. Leid. ſed in altero Leid. erat gloſſa *mole*, *id eſt ſtatura*. recte. vid. Barth.

Utrique] *utriſque* Oxon. Leid.

352. *Hirſuta jubis*] Caſſides pellibus hirſutis ornabantur. docuit abunde Lipſius de Militia Rom. Silius Lib. III. *ore ferarum Et rictu horrificant galeas.* Propert. Lib. IV. El. XI.

Et galea hirſuta comta lupina juba.

Stat. IV. Theb. *Hic caſſide crines integit.* & Lib. VII.

Tela rudes trunci, galeae, vacua ora leonum.

ſed & pennis. noſter de VI. Conſ. Honor. 575.

Quod picturatas galeae Junonia criſtas
Ornet avis. DEMPST. *Jubas* prim. Vatic. ut fortaſſis a manu Claudiani ſit, *Sidereas hirſuta jubas*. HEINS. *hirſuta comis* Exc. Voſſ.

Loricaque curſu Aeſtuat] *curſum* Tholoſanus. eleganter. in primo Vaticano ſic etiam a manu prima videbatur fuiſſe. nam poſt τὸ *curſu* litera una fugiebat oculos eraſa. cum caſu quarto etiam id verbum Statius conjunxit Lib. I. Silv. 3. 8. *Piſaeumque domus non aeſtuat annum.* & Prudentius Hymno Laurentii, *quid ille fervens ambitu Sitimque honoris aeſtuans.* Sic vere antiquiſſimus Puteanorum codex ante mille & plures annos literis majuſculis Romanis ſcriptus. vulgo *Sitique*. Idem Cathem. Hymn. VII. 156.

Rex ipſe Coos aeſtuantem murices
Lenam revulſa diſſipabat fibula.

ubi male Torrentius, *Coo exaeſtuantem murice. aeſtuare aeſtum* in Lucretio non ſemel occurrit. noſter amat id loquendi genus. *ſudare praelia. deſudare peſtem*, *effluere decus*, *deſpumare arenas* &c. HEINS. *loricaque curru* Leid. *extuat* Vicetin. Parm. & Ald. Haec ſi legiſſet vir doctiſſimus Marklandus, in Statii loco non repoſuiſſet, *Piſaeoque domus non aeſtuat anno.* quum vulgata ſit ſaniſſima. ſenſus eſt, domum obumbra-

Aeſtuat, & largo ſatiatur vulnere cornus.
Acrior interea voto, multoque Megaera
Luxuriata malo, maeſtam deprendit in arce
Juſtitiam, diroque prior ſic ore laeceſſit.
En tibi priſca quies, revocataque ſecula rurſus,
Ut rebare, vigent. en noſtra potentia ceſſit.
Nec locus eſt usquam Furiis. huc lumina flecte.
Adſpice barbaricis jaceant quot moenia flammis,
Quas mihi Rufinus ſtrages, quantumque cruoris
Praebeat, & quantis epulentur caedibus hydri.
Linque homines, ſortemque meam: pete ſidera: notis
Autumni te redde plagis, qua vergit in Auſtrum
Signifer. aeſtivo ſedes vicina Leoni
Jam pridem, geminaeque vacant confinia Librae.

At-

bratam, arboribus & fontibus refrigeratam, non aeſtuare annum Piſaeum, id eſt, illum calorem, qui ſolet eſſe Piſis, cum ibi ludi celebrantur. eadem figura, qua dixit Horat. III. Od. 20. *Memphin carentem Sithonia nive*, id eſt, frigore, quod ſolet eſſe in Thracia. nam notiſſimus ille mos Poëtarum e regionibus epitheta ſumere, ubi res quaedam ſunt praecipue celebratae, aut quaſi domicilium habent. ſic *Thraces venti* in genere dicuntur, vel etiam Aquilo, ut Horat. I. Od. 25. IV. 12. *Thraces equi*. & mille talia. vid. ad Lucan. VI. 222. & 287. ſic quia calor maximus in magno illo conventu hominum ad ludos Olympiacos ſentiebatur praecipue, eo tempore frigidiſſimam eſſe domum Vopiſci ait Poëta. ita *Pharius annus* pro fertilitate Aegyptiaca Claudiano noſtro & aliis, qui *magnus annus* Statio IV. Theb. 710. dicitur. & Lucan. III. 70. & innumera talia jam praecepta a viris doctis. BURM.

353. *Cornus*] *cornus*, vel *conus*, vel *currus* Oxon. *curris* etiam Leid. m. pr. *conus* alter Leid. & ed. Vicetin. *ſanguine cornus* Exc. Voſſ. ſolenni etiam varietate. vid. ad Lucan. IV. 274. BURM.

354. *Multoque Megaera Luxuriata malo*] non *multis malis* ſcripti, ſi primum Vaticanum & excerpta Pomponii excipis. *acrior* etiam *voti* pro *voto* corrigendum puto, quomodo ſaepe Claudianus. Exempla ex aliis ſcriptoribus congeſſit nonnulla Barthius ad v. 377. hujus libri. HEINS. *multoque malo* Exc. Wolf. *cultuque Megaera* marg. Morini, deinde *monſtrum deprendit* eadem. *acrior voti*, ut *acer linguae* Lib. II. in Eutrop. 380.

356. *Diroque prior ſic ore laceſſit*] Ita quatuor veterrimi. vulgati *atque prior diro*. mox *renovataque ſecula rurſum*, non *revocataque rurſus*, primus Vaticanus. HEINS. *atque prior duro*. Leid.

357. *Quies*] *fides* Leid. a m. ſec.

Revocataque] Bentinus *renovataque*. ſatis commode. DELR. *renovare* & *revocare* ſemper fere commutarunt ſcribae. *tempora rurſus* Oxon. Caeterum hic verſus & ſequens margini adſcripti erant in Leidenſi.

360. *Barbaricis*] *Barbariis jacent* Farnes. *taceant* unus Barthii. *quot millia* Leid. & Exc. Wolf. a m. ſec.

361. *Strages*] *clades* Pulm. Cod. & Leid. qui & mox *epulantur*. vid. ad Conſ. Olybr. 110.

363 *Sidera: notis*] *pete ſidera noctis* marg. Iſingr.

364. *Qua vergit in Auſtrum Signifer*] eadem verba reperies in Manl. Theodori Conſulatu vs. 119. CLAVER. Zodiacus circulus ſignifer a ſignis duodecim nomen habet. Plin. Lib. II. cap. 4. & cap. 16. *hinc connexa latitudinum ſigniferi obliquitatisque cauſſa eſt*. & cap. 77. *poſitio ſigniferi circa media ſui obliquior eſt*. Tullius ex Arato Lib. I. de Divinat. Serv. ad Georg. I. 230.

Obliquus qua ſe ſignorum flecteret ordo.

noſter de Sphaera Archimedis Epigr. XVIII.

Percurrit varium mentitus ſignifer annum.

Lib. I. de laud. Stilic. 145. *nec dubiis titubavit ſignifer aſtris*. DEMPST.

366. *Gelidae ceſſant confinia Librae*] Juſtitiam etenim qui vel pingunt, vel ſcalpunt, vel fingunt, ei τὰ ζυγὰ καὶ τὰ σταθμὰ addunt, indicantes cuncta illam hominum facta cogitationesque ζυθμίζειν καὶ ζυγοστατεῖν. Sed quare *gelidae*? an quia autumnale ſignum & idcirco frigidum eſt? ſolus Vicetinus codex *geminae*. quod ſi veteribus libris confirmaretur,

Atque utinam per magna ſequi convexa liceret!
Diva refert; non ulterius bacchabere demens.
Jam poenas tuus iſte dabit: jam debitus ultor
Inminet: & terras qui nunc ipſumque fatigat
Aethera, nec vili moriens condetur arena.
Jamque aderit laeto promiſſus Honorius aevo;
Nec forti genitore minor, nec fratre coruſco:
Qui ſubigat Medos, qui cuſpide proterat Indos.
Sub juga venturi reges. calcabitur aſper
Phaſis equo, pontemque pati cogetur Araxes.
Tuque ſimul gravibus ferri religata catenis
Expellere die, debellataſque draconum

Tonſa

tur, non eſſet cur *gelidae* retineremus, propter duas lances a ſtaterae jugo aequaliter dependentes. Non ſum neſcius eo tempore, quo Sol in Librae domo verſatur, diei noctiſque vices aequales eſſe. Manilius Lib. II. 242. *aequantem tempora* (ſic, non *tempore*, lego) *libram*. ſed ea re *gemina* vocari nequit. DELR. *Egelidae librae*, alias *Geminae* & *gelidae*. ſed lectio vetus, quae in textu neſcio quid medium ac temperatum, denique juſtitiae adſine repraeſentat. CLAVER. *Jam pridem geminae ceſſant* ed. Vicetin. Gyrald. Patavin. Eccleſ. Cathed. excerpta Pomponii & Claverii codex, qui tamen *egelidae* praefert. Sed docere nos debuiſſet cur *egelida libra* vocetur. vulgati *gelidae*. Lucenſis & Regius *gelidaeque vacant*. Lego, *geminaeque vacant*. ut Lucan. I. 58. *pars aetheris illa ſereni Tota vacet*. ubi plura habes in hanc rem. diſtinctione etiam locum juvimus. Barthianum *ſedeas* pro *ſedes*, quid ſibi velit, non aſſequor. HEINS. *gelidae ceſſant* marg. Morini.

367. *Convexa*] *connexa* Claverii editio, ſed vitioſe.

369. *Tuus iſte dabit*] *dabit iſte tuus* vulgati antea. *iſte tuus* recte notat Barthius ignominioſum eſſe. vid. ad Ovid. I. Amor. VII. 57. & alibi ſaepe. *dabit ille* MS. Pulman. & Farnes. in Vicetina erat, *bacchabere*: *Clemens jam poenas* &c. BURM.

Debitus] a fatis & Diis deſtinatus. vid. ad Val. Flac. V. 21. mox *promiſſus* eodem ſenſu. Val. Flac. II. 486. *auguriis promiſſe & ſorte Deorum*. & ita ille & alii paſſim. conjungit utrumque Albinov. ad Liviam 245.

Hic tibi, mox Veneri Caeſar promiſſus uterque,
Hos debet ſolos Martia Roma deos.

vid. Barth. ad Lib. II. in Rufin. 276. BURM.

370. *Et terras qui*] Exprimere voluit proverbium *coelum terrae miſcere*. DELR. Hic locus ſatis obſcurus fuit hactenus, non enim exprimit proverbium illud, *coelum terrae miſcere*: quin potius indicat Rufinum diis & hominibus inviſum, ne viliſſima quidem arena ſepultum iri, ut patet ex libro ſequenti. CLAVER.

371. *Nec vili*] *non ulli* Farnes.

373. *Nec fratre*] *non fratre* Farnes.

374. *Qui ſubiget*] *ſubigat* & *proterat* Lucens. rectius. *qui proteret*, non *&*, Moreti prior. nervoſe. & ſic Rapheleng. HEINS. *proteret hoſtes* Oxon. illa repetitio pronominis ſaepe Criticos impulit, ut loca violarent ſana. ſic Stat. II. Silv. III. 2.

Stat, quae perſpicuas nitidi Melioris opacat
Arbor aquas, complexa lacus, quae robore ab imo
Curvata in nodos redit inde cacumine recto
Ardua.

ubi Heinſius in ora marginis *haec robore*, Marklandus *ea robore*, quod eodem redit. ſed nihil mutandum. conſtructio plana & obvia. Stat arbor, quae complexa lacus (vel *lacum*) opacat, ſed inde, ſcilicet finiente illo trunco imo (id eſt ubi in ramos dividi incipit) emittit rectum cacumen, & hoc videtur longe tuentibus, quaſi radices haberet in media aqua. neſcio quid clarius dici poſſit, & quod omnem mutandi libidinem excludat. Ovid. IV. Met. 226.

Ille ego ſum dixit, qui longum metior annum,
Omnia qui video.

& Lib. XII. 428. ubi participium, ut *complexa* in loco Statii, adjunctum eſt,

—— *Qui ſeva leonum*
Vinxerat inter ſe connexis vellera nodis
Phaeocomes, hominemque ſimul protectus equumque.
Codice qui miſſo. &c.

iterum Lib. III. Triſtium 3. 11.

Non qui ſoletur, non qui labentia tarde
Tempora narrando fallat.

& V. Eleg. VI. 2.

Qui mihi confugium, qui mihi portus eras. BURM.

379.

Tonſa comas imo barathri condere receſſu.
Tum tellus communis erit: tum limite nullo
Diſcernetur ager: nec vomere ſulcus adunco
Findetur. ſubitis meſſor gaudebit ariſtis.
Rorabunt querceta favis, ſtagnantia paſſim
Vina fluent, oleique lacus: nec murice tinctis
Velleribus quaeretur honos: ſed ſponte rubebunt
Adtonito paſtore greges, pontumque per omnem
Ridebunt virides gemmis naſcentibus algae.

379. *Tonſa comas*] Bello ſuperatorum comae tondebantur. Propertius IV. XI. 38. *ſub quorum titulis Africa tonſa jacet.* DELR. *jubas* Oxon. placet. ſic & anguineam Meduſae comam *jubas* Ovidius III. Faſt. 452. vocat. *ſanguineas jubas* angulum habes apud Virgil. II. Aeneid. 206. & apud Plaut. Amphitr. *angues jubatos. condere* etiam pro *claudere* quatuor ſcripti. non male. niſi quod *condetur arena* praeceſſerat. *trudere* ſecundus Vaticanus. de quo Cons. Olybr. vs. III. HEINS. eadem varietas *comarum* & *jubarum* ſupr. v. 352. & infra IV. Conſ. Honor. 201. *comas uno* Leid.

380. *Tum*] *Tunc t. c. e. tunc* Editiones antiquae.

Tum tellus] Omnia haec de ſeculi aurei felicitate tranſlata ſunt ex Ovid. Lib. I. Metam. Fab. III. Tibullo Lib. I. Eleg. III. Senec. Oct. Act. II. Sc. I. vulgata ſunt omnia. DEMPST.

381. *Diſcernetur*] *diſcernentur* Leid.

Adunco] edi velim ex veteri libro *obunco*. Virgil. VI. Aeneid. 597. *roſtroque immanis vultur obunco*, inflexo, incurvo. ἐπικαμπύλῳ. Heſiod. DELR. *obunco* Delrii Codex, & ex noſtris nonnulli, cum primo Vaticano & Pomponii excerptis. *Frangetur* etiam pro *Findetur* duo ſcripti, ut apud Alcimum Avitum Lib. III. 162.

Aut ſi frangenti cedens ſuccumbet aratro.

Maro Georg. I. 94. *raſtris glebas qui frangit inertes.* Georg. III. 161.

Et campum horrentem fractis invertere glebis.

HEINS. *ab unco* Voſſ. *obunco* Vicetin. ſed *aduncum aratrum* dicitur etiam Ovid. II. Met. 286. ubi vide. BURM.

382. *Meſſor gaudebit*] *gaudebit meſſor* Exc. Voſſ.

383. *Rorabunt querceta favis*] Virgil. IV. Ecl. 30.

Et durae quercus ſudabant roſcida mella.

DELR. *favos* eleganter unus Mediceus, & pro diverſa lectione primus Vaticanus. Plinius Lib. XVII. cap. 10. *Si roraverit qualemcumque imbrem.* ſic *rorantem ſaxa cruore* Silius Lib. X. modo tamen diverſo. Valer. Flac. Lib. V. 416.

——— *denſaeque ſequuntur*
Pliades, & madidis rorant e crinibus ignes.

qui locus vulgo mendoſus circumfertur, quamquam τὸ *ignes* primi caſus eſſe illic poteſt. Senec. Hippol. vs. 1027. *Summum cacumen rorat expulſo ſale Spumas.* ſic & illic ſcribendum, non *Spumat*. Apulejus Met. II. *Licet Venus ipſa fuerit, & toto Cupidinum populo ſtipata, & baltheo ſuo cincta, & cinnama fragrans, & balſama rorans, calva proceſſerit.* Fulgentius initio Mythologiae:

Ubi guttas florulentae mane rorant purpurae.
Humor algens, quem ſerenis aſtra ſudant noctibus.

qui poſterior verſus ad verbum paene deſumptus eſt ex Auctore Pervigilii Veneris,

Humor ille, quem ſerenis aſtra rorant noctibus.

Auſonius in Eclogis:

Quem ſequitur nebulas rorans liquor altus Aquari.

pro irrorantem. ſic & Propertius Lib. IV. El. I.

Quam nebuloſa cavo rorat Mevania campo. ita vetuſtus codex meus. ſic & *manare* cum quarto caſu jungebant. de quo ad Naſon. Met. VI. 312. & *ſudare*. de quo ad Prudentium. HEINS.

384. *oleique*] *olimque* Vicetin.

385. *Velleribus quaeretur honos.*] non *honor* ſcripti. Reg. & Oxon. *ovis*, cum uno Vatic. HEINS. *Ovis* Oxon. & tunc ſenſum putabat fore Heinſius, non quaeretur ovis purpureis lanis, ſed omnes oves ſponte rubebunt: ut reſpiciat ad Virgil. Ecl. IV. 45.

Sponte ſua ſandyx paſcentes veſtiet agnos.

& Juvenal. Sat. XII. 40. & ſeqq. vide & laud. Seren. 73. *ſed ponte* Exc. Wolf. BURM.

386. *Pontumque*] *portumque* Exc. Voſſii.

387. *Algae*] Nam & virides & rubrae ſunt, de quibus itemque caeteris algarum generibus copioſe poſt Theophraſtum & Plinium Amatus Luſit. Comment. in Dioſcoridem. DELR.

CL. CLAUDIANI IN RUFINUM
LIBER II.
PRAEFATIO.

PAndite defenſum reduces Helicona ſorores;
Pandite. permiſſis jam licet ire choris.
Nulla per Aonios hoſtilis buccina campos
Carmina mugitu deteriore vetat.
Tu quoque, ſecuris pulſa formidine Delphis,
Floribus ultorem, Delie, cinge tuum.
Nullus Caſtalios latices, & praeſcia fati
Flumina polluto Barbarus ore bibit.
Alpheus late rubuit, Siculumque per aequor
Sanguineas belli retulit unda notas.
Agnovitque novos abſens Arethuſa triumphos;
Et Geticam ſenſit, teſte cruore, necem.
Inmenſis, Stilichon, ſuccedant otia curis,
Et noſtrae patiens corda remitte lyrae.
Nec pudeat longos interrupiſſe labores,
Et tenuem Muſis conſtituiſſe moram.
Fertur & indomitus tandem poſt praelia Mavors,
Laſſa per Odryſias fundere membra nives;
Oblitusque ſui, poſita clementior haſta,
Pieriis aures pacificare modis.

Libri II.] in Leidenſi inſcribebatur. *Rufini mors.*

Praefatio] Secuti auctoritatem Lucenſis, Gyraldini, & complurium aliorum codicum, praefationem, quae bello Gildonico praefixa hactenus legebatur, huic loco inſerendam curavimus. Barthius exiſtimabat ad aliquem ex deperditis libris pertinere. HEINS.

vs. 1. *Defenſum*] *defeſſum* Exc. Wolf.

2. *Permiſtis*] vet. lib. & Vicetin. *permiſſis* DELR. pro *permiſſis choris* perperam *permixtis* ante legebatur contra fidem meliorum codicum. diximus IV. Conſ. Hon. 618. *permiſſis rotis* pro diverſa lectione primus Vaticanus. HEINS. *demiſſis* Leid. *praemiſſis* Colin.

6. *Delie*] *Delia* unus Barthii.

8. *Bibit*] *bibet* Voſſ. & Leid. m. pr. Edit. Vicetin. & Parm.

12. *Gildonis ſenſit*] quidam excuſi *Et Geticam ſenſit*, quae lectio, ſi quidem de Bello Gildonico libro haec praefatio ſit praefigenda, prorſus eſt aliena, & intruſa aliunde. DELR. *Et Geticam* optimus codex. at imperiti homines licet alterius ſeculi, cum viderent hunc librum de Gildone agere, nomen *Gildonis* ſubſtituere auſi ſunt, quod fuit in cauſa cur elegans notarum ſcriptor putaverit hoc prooemium non eſſe hujus loci. CLAVER. *Et Geticam ſenſit* cum Claverii libro meliores noſtri, non *Gildonis ſenſit.* unde patet hanc praefationem ad Gildonicum bellum non pertinere. paulo ante pro *mugitu deteriore vetat*, idem primus Vaticanus pro diverſa ſcriptura *canat.* HEINS.

13. *Succedunt*] *ſuccedent* unus Barthii liber.

16. *Tenuem Muſis*] *Muſis tenuem* Oxon. *inſtituiſſe* alii.

18. *Odryſias*] *Otbryſias* vel *Otriſias* multae editiones. vide ſupra. *fundere verba* Oxon.

CL. CLAUDIANI
IN RUFINUM
LIBER II.

Jam poſt edomitas Alpes, defenſaque regna
Heſperiae, merita conplexus ſede parentem
Auctior adjecto fulgebat ſidere mundus;
Jamque tuis, Stilichon, Romana potentia curis,
Et rerum conmiſſus apex. tibi credita fratrum
Utraque majeſtas, geminaeque exercitus aulae.

Rufinus

vs. 1. *Alpes*] Hic intelligenda eſt Theodoſii victoria de Eugenio Tyranno, qui non alia ratione dici potuit Gallorum rex, niſi quod Galliam Togatam, ſive Inſubres occupaverit. verum ille ſe pro Imperatore geſſit, neque B. Ambroſius ab eodem tacita vi oppreſſus, dubitavit tandem ad eum Epiſtolam mittere, cujus haec inſcriptio: *Clementiſſimo Imp. Eugenio.* quin etiam in veteri nummo haec reperias, DN. EUGENIUS P. F. AUG. Hic vero notare licet obiter viri ſancti mitem ſapientiam utili aſtu, pro re nata, temperatam; qui columbae inſtar ſub aquila ſe dejecerit, eique laudem clementiae tribuerit, quem a ferocia hoſtili volebat divertere. Sic opinor antea Maximus a Gallis noſtris *clemens* dicebatur, quod nomen ejus numiſma non praefert. plura ſuo loco dicentur. CLAVER.

2. *Merita*] *media* Leid.

3. *Auctior*] *Actior* Exc. Voſſ. *aptior* Oxon. & Exc. Wolf. a m. pr.

Adjecto ſidere] Notat apotheoſin magni illius Imp. Theodoſii. Hic venit in mentem nummi pulcherrimi, ubi velata Principis effigies cum inſcriptione, DIVUS CONSTANTINUS P. F. AUG. altera facie quatuor equi jugales ſurſum tendunt, ipſe vero videtur ad coelum exſurgere, manum manui coeleſti porrigens. ex quibus comperio etiam orthodoxis Imperatoribus id honoris delatum eſſe. Placet vero locus D. Ambroſii: *Manet in lumine Theodoſius, & ſanctorum coetibus gloriatur, ibi Gratianum complectitur. dies diei eructat verbum.* deinde agens de Maximo & Eugenio ait: *Nox nocti indicat ſcientiam.* CLAVER. Valer. praeſat. *paterno avitoque ſideri par videtur*, id eſt Auguſto, Caeſarique jam diis. Theodoſii mortem ſignificat, qui Stilichonem Honorio praepoſuit. *ſidere* autem, ad ritum apotheoſeos, nam princincipes ſuos bonos maloſve, gentiles in Deos referebant. noſter in bello Gildonico 131. *& ſi quos Roma recepit, Aut dedit ipſa Deos.* Serv. ad I. Georg. fin. Horat. Lib. II. Epiſt. 5.

Romulus & Liber, nec non cum Caſtore Pollux
Poſt ingentia facta, Deorum in templa recepti.

Ovid. III. Amor. Eleg. 8. 51.

—— *Templa Quirinus*
Liber, & Alcides, & modo Caeſar, habent.

Sueton. in Caeſ. cap. LXXXV. Theodoſium ergo Poëta ob inſignem virtutem in Deorum numerum relatum ait; & vero aſcenſum ejus in coelum eleganter deſcribit, de III. Conſ. Honor. in fine. DEMPST.

Mundus] Apud veterem poëtam ait neſcio quis: *Pervade polum ſplendida mundi ſidera, bigis continuis.* & apud Senecam Hercules inquit: *Quis aſtra natus laudibus meruit ſuis. Ex te & noverca? quem tuli, mundum peto.* Item Juno, *mundus puellae ſerta Cnoſſiacae gerit.* hoc eſt coelum. κόσμος καὶ οὐρανὸς Platoni in Timaeo ſunt eadem. DELR.

5. *Commiſſus*] *commiſſus apex, tibi condita fratrum* Ex. Voſſ.

6. *Utraque Majeſtas*] Hac in parte variant Hiſtorici, quod in Graecis aliquot excuſo. nam veriſimile eſt Rufinum hactenus, penes quem rerum ſumma in Oriente, id obtinuiſſe, ut Arcadii tutor crederetur. At Ambroſius, qui mihi inſtar multorum, de Theodoſio ſic: *Nihil habebat novum, quod conderet, qui filiis totum dederat, niſi ut eos praeſenti commendaret Parenti*; ideſt Stilichoni. quae Claudiani minime mendacis dicta plus ſatis confirmant, neque idem Zoſimus auctor elegans dubitavit ſcribere. CLAVER. *Majeſtas* non tantum Deorum ſed & Principum. L. 7. ff. de Captiv. L. *in pluribus pen. ff. de Juſt. & Jur.* itaque *majeſtas in*

omni

Rufinus (neque enim patiuntur ſaeva quietem
Crimina, pollutaeque negant areſcere fauces)
Infandis iterum terras accendere bellis
Inchoat, & ſolito pacem vexare tumultu.
Haec etiam ſecum: Quanam ratione tuebor
Spem vitae fragilem? qua tot depellere fluctus
Arte queam? premor hinc odiis; hinc milite cingor.
Heu! quid agam? non arma mihi, non Principis ullus
Auxiliatur amor. matura pericula ſurgunt
Undique, & inpoſiti radiant cervicibus enſes.
Quid reſtat, niſi cuncta novo confundere luctu,
Inſontesque meae populos miſcere ruinae?
Everſo juvat orbe mori. ſolatia leto
Exituum commune dabit: nec territus ante
Diſcedam. cum luce ſimul linquenda poteſtas.
Haec fatus, ventis veluti ſi frena remittat

Aeo-

omni imperio eſt. Tull. pro Aulo Cluentio. Quint. Lib. VII. cap. 3. fin. noſter in Eutrop. I. 423. *tenero tractari pectore neſcit Publica majeſtas*. & de Conſ. Manl. Theod. 36. *nec dignius umquam Majeſtas meminit ſeſe Romana locutam*. Fratres ſunt Arcadius & Honorius Auguſti, filii Theodoſii magni. DEMPST.

Geminaeque exercitus aulae] Gemina aula, id eſt imperium Conſtantinopolitanum ſeu Orientale, & Romanum ſeu Occidentale; nam illa Theodoſius moriens diſtraxit. praeter hiſtoricos noſter de VI. Hon. Conſ. princ. & III. Conſ. fine. & de bello Gildonico v. 60.

Quum ſubito par Roma mihi, diviſaque cepit
Aequales Aurora togas. DEMPST. *exitus* Vicet. edit.

8. *Negant areſcere fauces*] unus Petav. & Med. *manſueſcere*. ſic apud Lucan. I. 333.

—— *nullus ſemel ore receptus*
Pollutas patitur ſanguis manſueſcere fauces.

hic tamen infra vs. 42. *manſueſcere* denuo ſequitur. HEINS. *avidaeque* vel *avidasque negant* Oxon. *areſcere* vero proprie de ſiti. vid. ad Lib. I. 105. & infr. 510. BURM.

9. *Accendere bellis*] *flammis* Oxon. *terris accendere bellis* Leid. duo. *bellis accendere terras* MS. Pulm. & Barth. vid. ad Lucan. II. 534. & Virg. VII. Aeneid. 644. BURM.

10. *Pacem turbare tumultu*] *vexare* plerique ſcripti. probe. jam dictum ſuperiori libro vs. 65. HEINS. *vexare* etiam Exc. Wolf.

Tumultus] Videtur quid gravius quam bellum, quia forte deprehenſis occidit, nulla clarigatione, qualis tumultus Gallicus, qui neminem ſolvebat militia, neque ipſos ſacerdotes, teſte Plutarcho; ait enim in Camillo poſitam legem, ne quis immunis eſſet, ſi Γαλατικὸς πόλεμος ingrueret. CLAVER.

16. *Impoſiti*] *impoſitis* Vicetin. Parm. Junt. Ald. Colin.

Enſes] *Omnes* Oxon. Leid.

17. *Cuncta confundere*] Tacitus: *Difficile eſt temperare felicitati, qua te non putes diu uſurum*. Statius: *non parcit populis regnum breve*. CLAVER. *quid reſtat mihi cuncta n. c. l.* Barthii liber, ſed tunc diſtinguendum eſſet, *Quid reſtat mihi? cuncta novo* &c. ſed praeſtat vulgata.

19. *Everſo*] *diſtructo* Excerpta Medicea, ut infra, *deſtruximus orbem Te medio*. vid. ad Sueton. Neron. XXXVIII. BURM.

21. *Diſcedam*] *Diſcendam* Leid. m. pr. *deſcendam* poteſt dici & de morte, & de privatione poteſtatis. ſic Lucan. I. 335.

—— *ex hoc te, improbe, regno*
Ille tuus ſaltem doceat deſcendere Sylla.

ubi etiam *diſcedere* alii, & *decedere*, ſed perperam. ut ibi pluribus oſtendi. uſus hoc verbo Juvenalis X. Sat. 112.

Ad generum Cereris ſine caede & vulnere pauci
Deſcendunt Reges, & ſicca morte Tyranni.

& ſequens *cum luce poteſtas linquenda* utrumque notare hanc vocem hic jubet. *diſcedam* vel *decedam* nimis languidum. BURM.

22. *Si frena remittat*] *reſolvat* Lucens. Gyrald. prim.

Aeolus, abrupto gentes ſic objice fudit,
Laxavitque viam bellis: & ne qua maneret
Inmunis regio, cladem diviſit in orbem,
Diſpoſuitque nefas. alii per terga ferocis
Danubii ſolidata ruunt, expertaque remos
Frangunt ſtagna rotis: alii per Caſpia clauſtra,
Armeniasque nives inopino tramite ducti
Invadunt Orientis opes. jam paſcua fumant
Cappadocum, volucrumque parens Argaeus equorum.

Jam

prim. Vatic. ut nuptiis Honorii v. 330. *nec frena reſolvit Gratia.* vulgata tamen lectio etiam proba. Ovid. II. Met. 185. *cui victa remiſit Frena ſuus rector.* Triſt. I. El. IV. 14.

Cervicis rigidae frena remittit equo.

noſter VI. Conſ. Honor. 265.

Ergo ubi praecluſae voci laxata remiſit
Frena dolor. paulo ante, *decedam* pro *diſcedam* nonnulli ſcripti. Gloſſae Stephani, *decedit*, ἀποθνήσκει. meliores tamen pro vulgata ſtant. HEINS.

23. *Fudit*] *fundit* marg. Morini.

25. *Cladem diviſit*] Unus codex MS. & Vicetin. *dimiſit*, ceteri *diviſit*, quod Latinum ſit nec ne, aliò properanti non vocat inquirere. non memini me uſpiam ſimile legiſſe. Horat. *dividere foeminis carmina*, & *dividere ſodalibus oſcula* dixit, non *in ſodales*, vel *in foeminas.* nihilominus ſententia, ut ſic legatur, poſtulat. DELR. *cladem diviſit in orbem* vera lectio, quam ſcripti meliores tuentur & Raphelengius. Alii *dimiſit.* vir doctus, qui dubitat an Latinum ſit, *cladem dividere*, craſſa nimis Minerva uſus eſt. noſter de piis fratribus vs. 25.

Diviſit vultus cum pietate faber.

Stat. II. Theb. 589.

Partes pariter diviſus in omnes.

Catullus,

Nos alio mentes, alio diviſimus aures.

Sic *dividere oſcula* Horat. I. Od. 36. noſter infra 362. *diviſo ſtat quisque loco.* quomodo legendum, ut & Lib. III. in Stilich. 45. *ductoribus illis Praeterea diviſus erat favor.* Silius Lib. II. 96.

Ille vagam coelo diviſit ſaepe volucrem.

ut recto prima editio. *dividere* dixit pro jaculo tranſigere. Adeantur quae notamus ad Lib. III. Metam. Naſonis vs. 380. infra plura. pro *in orbem*, *in urbes* tres antiquiſſimi libri. ſequor. niſi mavis *clades diviſit in orbem.* HEINS. recte vindicat Heinſius *diviſit in orbem*, licet omnia exempla non aeque quadrent. ſic Ovid. IV. Faſt. 292. *Qua ſe Tiberinus in altum Dividit.* ut Suet. Claud. 20. *dividere rivum in lacus.* & Aug. 30. *dividere ſpatium in regiones.* & ita Tacit II. Ann. 67. *Thracia in Rhoemetalcen filium inque liberos Cotyis dividitur.* pro inter. Plaut. Aulul. I. 2. *dividere argenti nummos in viros.* & hinc firmari poſſet lectio MSS. apud Sueton. Caeſ. 54. *ut aurum promercale in Italiam divideret.* ubi vide notas. quare etiam *in orbem* reduxi; non enim urbes, ſed orbis, ſive imperii Romani, regiones recenſet. denique *diviſit* eſſe legendum, recte ex ſequenti *diſpoſuit* illuſtrari notat Barthius. nam in re militari huic verbo uſus, pro ordinare, ſuo omnia loco ponere, ut *diſponere vigilias* & ſimilia. Lucan. VI. 289.

Denſius ut parva diſponeret arma corona.

& VIII. 603.

Diſponis gladios, ne quo non fiat in orbe
Heu facinus civile tibi.

qui locus huic Claudiani non multum diſſimilis. ſic *diſponere vices* eſſe caſtrenſe vocabulum vidimus ad Quintil. Declam. II. 2. & ex Senecae Thyeſte *diſponere ſcelus* laudavimus ad Declam. XII. 1. ubi plura diximus. ceterum *demiſit* Cod. Pliant. eadem varietas in his verbis *dividere* & *dimittere* eſt apud Martial. X. Ep. 10. BURM.

28. *Caſpia clauſtra*] *luſtra* Marg. Iſingr. ſed male. vid. Lucan. VIII. 222. ubi itidem in Hamb. & Turriano erat *Caſpia luſtra.* vid. ibi Oudendorpii notas eadem etiam variatio de Bell. Getic. 175. *clauſtra* millies hoc ſenſu occurrunt, & Caſpiae *portae*, & Πύλαι a Geographis dictae. BURM.

31. *Argaus*] Solinus teſtatur Cappadociam, cujus Argaeus eſt mons, aptiſſimam proventui equorum. Cappadocum equorum celeritatem commendat Oppianus. DELR. pro *equorum*, *equarum* ſec. Vatican. Virgiliano exemplo, etiam Oiſelii liber. HEINS. *egenus* Lovan. ſcribendum vero *Argaeus*; Straboni enim Ἀργαῖος dicitur. conſpicitur ille in nummis fere Caeſareae Cappadociae, quae & in illis vocatur πρὸς Ἀργαίῳ. vid. Morelli Specim. rei nummar. p. 97. de equis Cappadocum vid. ad Gratii. Cyneg. v. 507. BURM.

Jam rubet altus Halys: nec ſe defendit iniquo
Monte Cilix. Syriae tractus vaſtantur amoeni:
Adſuetumque choris, & laeta plebe canorum,
Proterit inbellem ſonipes hoſtilis Orontem.
Hinc planctus Aſiae: Geticis Europa catervis
Ludibrio praedaeque datur, frondentis adusque
Dalmatiae fines: omnis qua mobile Ponti
Aequor, & Hadriacas tellus interjacet undas,
Squalet inops pecudum, nullis habitata colonis,
Inſtar anhelantis Libyae, quae torrida ſemper
Solibus humano neſcit manſueſcere cultu.
Theſſalus ardet ager. reticet paſtore fugato
Pelion. Emathias ignis populatur ariſtas.
Jam plaga Pannoniae, miſerandaque moenia Thracum,
Arvaque Myſorum, jam nulli flebile damnum,
Sed curſus ſollemnis erat, campusque furori
Expoſitus, ſenſumque malis detraxerat uſus.
Heu heu, quam brevibus pereunt ingentia fatis!
Imperium tanto quaeſitum ſanguine, tanto
Servatum, quod mille ducum peperere labores,
Quod tantis Romana manus contexuit annis,
Proditor unus iners anguſto tempore vertit.
Urbs etiam, magnae quae dicitur aemula Romae,

Et

32. *Altus Halys*] *altus alis* Vicetin. *intus alis* Oxon. Leid. Lovan. & alii. *alix* etiam Leidenſis alter. latet aliud vocabulum in illo *intus*. BURM.

Iniquo monte] Tauro, qui aſper eſt & ſalebroſus, exſtantibus undique ſaxis: ἀνώμαλος. DELR.

33. *Syriae tractus*] *Syriae montes* marg. Iſingr.

34. *Canorum*] *ſonorum* Exc. Voſſ. Leid. *phaebe* marg. Morin. & *lotae* Exc. Wolf. a m. prim.

37. *Praedaeque*] *praedáque* Junt. Ald. & Col.

39. *Hadriacas*] *Actiacas* marg. Morini.

38. *Qua*] *quae* Leid. m. s. & ita Barth. qui & *Delmatiae* ſemper ſcribendum cenſet. & ita apud alios paſſim. *Dalmatiae fines omnes* Lovan. *quae mobile* Barth.

41. *Anhelantis*] *hanelantis* Voſſ. Leid. Exc. Wolf. *anelantis librae* Barthii codex.

45. *Jam*] *nam* Oxon. Voſſ. Exc. Wolf. *nec non Pannoniae* alter Leid.

46. *Arvaque Myſorum*] *Maeſorum* in nonnullis. HEINS. *miſſorum* Voſſ.

48. *Senſumque malis*] *mali* Lovan. Ovid. I. ex Pont. II. 32.

Quae poſuit ſenſum ſaxea facta mali.

ita Heinſius pro *malis* juſſit reponi ex aliis Ovidii locis. BURM.

49. *Eheu*] *Heu heu*, multi codices, & edd. Vicet. & Parm. *Hebeu* Leid. Ald. vid. ad Virg. II. Ecl. 58. BURM.

Pereunt ingentia cauſis] *fatis* Lucenſ. & Gyrald. placet. HEINS.

51. *Peperere*] *junxere* Oxon.

53. *Anguſto tempore.*] vid. ad Lucan. I. 98.

54. *Dicitur*] *ducitur* pr. Vatic. HEINS.

Urbs etiam &c. *aemula Romae*] Byzantium. idcirco *nova Roma* vocabatur. Zonaras νεὰν Ῥώμην καὶ βασιλίδα πόλιν Imperatorum exemplo appellavit, & urbis nomine tam Conſtantinopolim, quam veterem Romam comprehendi ex infinitis Imperatorum conſtitutionibus, cum Theodoſii, tum Juſtiniani Codice exſtantibus, patet. DELR. Auſonius de Conſtantinopoli, quae nova & regnans Roma dicta eſt: *Subit iſta noviſque Excellens meritis veterem perſtringit honorem.* haec prius a Byzante condita, cujus & Phidaliae uxoris ſtatuam fertur in Baſilica poſuiſſe Calliades cum hac inſcriptione: Τὸν κρατερὸν Βύζαντα καὶ ἱμερτὴν Φιδάλειαν Ἐν ἰσὶ κοσμήσας ἵδρυτο Καλλιάδης. CLAVER.

55.

Et Chalcedonias contra deſpectat arenas.
Jam non finitimo Martis terrore movetur,
Sed propius lucere faces, & rauca ſonare
Cornua, vibratisque peti faſtigia telis
Adſpicit. hi vigili muros ſtatione tueri,
Hi junctis properant portus munire carinis.
Obſeſſa tamen ille ferus laetatur in urbe,
Exſultatque malis. ſummaeque e culmine turris
Impia vicini cernit ſpectacula campi.
Vinctas ire nurus: hunc per vada proxima mergi
Seminecem, hunc ſubito percuſſum vulnere labi,
Dum fugit: hunc animam portis efflare ſub ipſis.
Nec canos prodeſſe ſeni, puerique cruore
Maternos undare ſinus inmenſa voluptas,

Et

55. *Chalcedonias*] *Calcedonias* Ed. Vicet. Ald. Iſingr. & alii.

57. *Propius lucere*] *propius ſonare faces* Leid.

60. *Portus munire*] *portas* Exc. Voſſ. *portus murare* Leid. quod verbum ſi recipiendum eſſet, ex Ennianis illis Lib. VII. Annal. ubi *maeratam ratem* agnoſcunt eruditi, eſt repetitum. vid. Merul. ad Enn. p. 408. & poſterioris aevi ſcriptoribus in uſu fuiſſe docet Barth. ad Stat. VII. Theb. 63. & ad Gulielm. Briton. Philippeid. VII. 460. qui ſi hic in ſuis codicibus id reperiſſet, ſine dubio amplexus fuiſſet magnus archaiſmorum amator. pro *carinis* in curis prioribus ſuſpicatus erat *catenis* ſcribendum. BURM.

62. *Summoque a culmine*] *e culmine* Gyrald. recte, malim etiam *ſummaeque*, quomodo prim. Vatican. in quo & *ex culmine*. HEINS. ita apud Ovid. II. Art. Am. 58. repoſuit, *Territus e ſummo deſpexit in aequora coelo.* Horat. III. Od. 3. *illum ex moenibus hoſticis matrona bellantis Tyranni proſpiciens.* ſed parum referre arbitror. vid. Oudend. & nos ad Lucan. V. 640. eadem vero in *ſummo* & *ſumma* varietas apud Ovidium V. Met. 291.

Seque jacit vecors e ſummae culmine turris.

ut edidit Heinſius ex MS. pro *ſummo*. BURM.

63. *Cernit certamina*] Vet. Lib. melius *ſpectat*, quod eſt hominis non anxii & ſolliciti, ſed otioſi. *cernere* vero & ſubito & inopinato quis poteſt. DELR. *Spectat* Delrii Cod. unus Petav. & Tholoſ. cum duobus Vaticanis. *cernit ſpectacula* Lucens. Iſingr. & prim. Vatic. vulgo *cernit certamina*. HEINS. *ſpectat certamina* marg. Morini.

64. *Ire nurus*] habent MSS. *manus*. hinc cum incuria librariorum *minus* effeciſſet, poſtea *nurus* ediderunt. DELR.

Hunc per vada caerula mergi] *hunc in vada proxima mergi* Lucenſ. & Gyrald. *vaga caerula* prim. & ſec. Vatic. pro *nurus* etiam *manus* nonnulli cum Pomponianis atque Gudianis excerptis. HEINS. *manus* edidit Aldus. & in Suſianis membranis *vinctas ire manus* legi teſtatur Schottus Nod. Cicer. II. cap. 5. ſollemnis haec confuſio. vid. ad Ovid. II. Triſt. 304. IV. Faſt. 162. Valer. Flacc. II. 480. & ad Virg. IV. Georg. 277. *victas* etiam Leid. ita *matres* infr. 191. BURM.

Mergi ſeminecem hunc] diſtinguendum ex Cod. Lovan. *per vada mergi Seminecem, hunc.* & ita Vicet. Parm. Ald. & alii. *per vada* cruentius notare facinus, quam *in vada* cenſet Barth. & certe *per vada* eſt quantum patent. ita *per litora*, Valer. Flacc. IV. 750. ubi vide Bulaeum. & has praepoſitiones permutatas vide apud Sueton. Caeſ. LV. & LVII. BURM.

65. *Percuſſum*] *convulſum* Exc. Voſſ.

66. *Portis efflare ſub ipſis*] *ſpirare* octo ſcripti cum excerptis Pomponii, pro exſpirare, ut apud Val. Flac. IV. 435.

Tunc tenuem ſpirans animam, ſalve ô mihi longum
Expectata manus. nihil muto tamen. HEINS. recte, nam alia ratio eſt in loco Valerii. *exſpirare* hoc ſenſu ſaepe occurrit. vide alium uſum *τȣ͂ ſpirare* ad IV. Conſ. Hon. 592. Stat. VIII. Theb. 324. *pugnaces efflare animas.* & X. 439. *Egregias efflant animas.* BURM.

67. *Puerique cruore Maternos undare ſinus*] *puerumque cruore Maternos foedare ſinus* in nonnullis. *undante* Farneſianus, ut fortaſſe ſcripſerit noſter, *puerique cruore Maternos foedante ſinus. puerumque cruore undare* Schedae Gudianae. HEINS. apud Virgil. II. Aeneid. 582. Heinſius tentabat, *Dardanium toties undarit*

Et riſus plerumque ſubit: dolor adficit unus,
Quod feriat non ipſe manu. videt omnia late
Exceptis incenſa ſuis, & crimine tanto
Lucuriat, carumque ſibi non abnuit hoſtem.
Jactabatque ultro, quod ſoli caſtra paterent
Sermonumque foret vicibus permiſſa facultas,
Egregii quoties exiſſet foederis auctor,
Stipatur ſociis; circumque armata clientum
Agmina privatis ibant famulantia ſignis.
Ipſe inter medios, ne qua de parte relinquat
Barbariem, revocat fulvas in pectora pelles.
Frenaque, & inmanes pharetras, arcusque ſonoros

Adſi-

darit ſanguine litus. ubi vid. & ita *ſudare* & *undare* variant in Epithal. Pallad. vs. 5. & ſaepe alibi. ut & *exundare* & *exſudare.* Burm.

69. *Et riſus*] *& rurſus* Leid. *riſus populumque ſubit* Exc. Wolf.

Adficit] *efficit* Oxon. m. s.

71. *Praeceptis incenſa ſuis*] *Exceptis* Lucens. & Gyrald. argute. ſolis Rufini villis parcebatur. Argumentum prope invictum, quo foederis cum hoſte initi convinceretur. Noverat hoc callidiſſimus Imperatorum Hannibal, qui cum flammis omnia late dediſſet, villas Fabii intactas reliquit, quo ſuſpectum Romanis redderet. Heins.

72. *Non abnegat hoſtem*] Lucens. Gyrald. prim. Vatican. & quatuor alii, *abnuit.* vere. ita Virgilius, Silius, Val. Flaccus, alii ſaepe. alterum gloſſema. noſter Lib. II. de Rapt. 80. *vincique ſuos non abnuit hortos.* VI. Conſ. Hon. 604.

Fucati ſermonis opem mens conſcia laudis
Abnuit. Laude Serenae v. 14.
Inque ſuos migrare virum non abnuit annos.

ubi eodem modo peccant nonnulli codices ita apud Columell. II. 8. ex veteri codice: *Nos quoque non abnuimus in agro temperato, & minime humido ſementem fieri debuiſſe.* vulgo *ambiguimus.* forte, *nos quoque non adnuimus.* Valer. Flacc. III. 678.

— noſtris ferri comes abnuit actis. Heins.

74. *Permiſſa poteſtas*] rectius *facultas* Lucens. & Gyrald. cum prim. Vatic. Lib. II. de Rapt. 93. *cui tanta facultas In me ſaevitiae.* ubi plura. Heins. ita Statius VII. 764. *nec devitare facultas.* & XII. 37. *nec certa facultas Noſcere, quem miſeri vitent.* parum tamen refert. & *permiſſa poteſtas* occurrit Idyll. de Magnete v. 51. de τῷ *vicibus* vid. ad Ovid. I. Met. 626. Burm.

75. *Foederis*] *funeris* marg. Iſingr.

76. *Stipatus ſociis*] Lege *Stipatur* cum Iſingr. prim. Vatic. & duodecim aliis, ut ſuperioribus haec cohaereant. male vulgo diſtinguuntur. Heins.

78. *Relinquat*] *maneret* Exc. Voſſ.

79. *Revocat fulvas in pectora pelles.*] Rufinus, ut gratiam a Getis ineat, eorum habitum imitatur, ac pelles in pectora revocat. Paulo delicatius eſt illud apud Juvenalem Sat. I. 27. *Criſpinus Tyrias humero revocante lacernas.* alias, *revocat fulvas in pectore pelles.* Ovidius olim dixerat *pellitos Getas.* Claver. Barbarorum more, qui crebis utebantur pellibus. unde noſter de Bell. Get. Getarum *curiam pellitam* nuncupat. Sidonius etiam de iiſdem, *Pellitus ravum praeconem ſuſcipit hoſtis.* &, *in media pelliti principis aula.* &, *Ibant pellitae per claſſica Romula turmae.* Delr. *Pectora* prim. Vatic. prior. Leid. & unus Petav. cum Pomponianis excerptis & Oiſeliano libro. quomodo & Claverius ex ſuo libro, & ex conjectura Barthius. Silius Lib. XII. v. 82. *revocare in pectora Cannas.* cum optimo codice. Statius Theb. I. 110.

Palla, & coerulei redeunt in pectore nodi.

quomodo caſtigatiores membranae, non *pectore.* Idem libro II. 326.

— cervixque recepto
Sanguine magna redit, fractaeque in pectora vires.

Lib. V. 72. *nullae redeunt in gaudia noctes.* & 257. *redeuntem in pocula Bacchum.* & 397. *redeunt in pectora ſexus.* Lib. VIII. 606. *cuique ſuae rediere in pectora curae.* Lib. IX. 260.

Oraque & abſciſſae redeunt in pectora dextrae. Heins.

80. *Pharetras*] Oxon. *phaleras*, quae frenis convenire credebat olim Heinſius. & ſaepe hae voces confuſae. Stat. VI. Theb. 79. *phaleras, brevioraque tela dicarat.* ita Cod. MS. VIII. 560. *tunc auro phaleras, auroroque ſagittas Preſſerat.* vid. ad Val. Flacc.

Adſimulat, mentemque palam teſtatur amictu.
Nec pudet Auſonios currus, & jura regentem
Sumere deformes ritus, veſtemque Getarum:
Inſignemque habitum Latii mutare togaeque
Moerent pellito captivae judice leges.
Quis populi tunc vultus erat? quae murmura furtim?
Nam miſeris nec flere quidem, aut lenire dolorem

Collo-

Flacc. I. 660. ſed pharetra arcubus ſocianda, ut ſaepe. Ovid. III. Met. 156.

—— *Nympharum tradidit uni*
Armigerae jaculum, pharetramque arcusque retenſos.
Burm.

81. *Adſimulat*] ſcripti nonnulli *aſſimilat* cum Barthio. mox *teſtatur amictu*, non *amictus*, Gyrald. & Oxon. quod & Barthius vidit, ſed curis ſecundis damnavit. Lucens. *proclamat amictu.* Heins. ſed *ſimilare* & *adſimilare* ex Latio exturbavit Gronovius. vid. ad Ovid. III. Met. 158. Burm.

82. *Nec pudet Auſonios currus & jura regentem*] *Jura regentem* utpote Praetorio Praefectum. Delr. *Currus & jura* ſignant Conſulatum & Praefecturam Praetorii; quamvis enim Rufinus in Faſtis hoc anno non deſignetur, tamen credibile eſt id ſibi aſſumpſiſſe, quia Olybrius ac Probinus Conſules erant uterque in Occidente. Claver. Licet ſciam eleganter de officio Praefecti Praetorio intelligendum, tamen MS. meus & Guil. Fornerius praeferunt, *Auſonias curas & jura* &c. *Regere jura*, eſt magiſtratum: ſic enim loquitur Lex 2. §. 13. ff. d. Orig. Jur. Sidon. Carm. VII. *praefectus jura regebat.* Horat. Lib. III. Od. 3. *Roma ferox dare jura Medis.* Noſter in Eutrop. Lib. I. fine, *Eunuchi ſi jura dabunt.* ad quem locum plura dicturi. Dempst. *Nil* Oxon. ut Ovid. *Nil pudet hunc.* pro *currus Auſonios regentem* Fornerius reponi velit *Auſonias curas*, minime audiendus. Heins. *jura regentem* non eſt movendum, licet *tenentem* MS. Pulman. ut etiam de Nupt. Honor. 34. vide II. in Eutrop. 344. ſic *moderari jura* Conſ. Manl. 24. vid. ad Sueton. Caeſ. XLVIII. & ad Grat. Cyneg. 327. alter Leid. etiam *tuentem.* & hoc defendi poteſt. ſupra, *pars dictis jura tuetur.* ſed *regere* & curribus & juri poteſt adcommodari. Ovid. I. Art. init.

Arte leves currus, arte regendus amor.

In Dempſteri notis priora usque ad *Regere jura*, neſcio unde adſuta; niſi ex notis ad Corippum. certe in ejus editione non leguntur. Barthius tamen citat, ac ſi Dempſterus cum Fornerio ſentiret. Burm.

83. *Veſtemque Getarum*] Rufino vituperium, quod *veſtem patriam aſpernatus, peregrinam induerit*, qua labe notatur ab Hermolao Alexander apud Curtium Lib. VIII. cap. 7. & Tiberius a Sueton. XIII. porro pelliti Getae, quod confirmatur ex Sidonio Apoll. coaetaneo hujus, Lib. I. Ep. 2. *pellitorum turba ſatellitum ne abſit.* & Carm. V. *Pellitus raucum praeconem ſuſcipit hoſtis.* & VII.

Ibant pellitae per claſſica Romula turmae.

& Carm. IX.

Expetis in media pelliti Principis aula.

Rutilius Itiner. Lib. II. v. 49.

Ipſa ſatellitibus pellitis Roma patebat.

noſter de bello Getico v. 481. *pellita Getarum Curia.* ad quem locum plura. & de IV. Conſ. Honor. 465.

Caſtra cruore natant, moritur pellita juventus.

ſic tempore Senecae, Scythae pellibus vulpium & murium amiciebantur. Ep. XC. & D. Hieronym. Epitaphio Nepotiani. Dempst. *veſteſque* Lovan. & Exc. Wolſii.

84. *Latii mutare togaeque*] *coactae* Lucenſis liber, quod ſecuti ſumus: nam de toga ſubintelligitur, quae Romanorum habitus peculiaris. *Latii togati* tamen a Claudiano ſcriptum puto. Cl. Gevartius cenſebat ſcripturae vulgatae controverſiam non eſſe movendam. *moerent mutare*, ut alibi, *dolet ille paterna Bithynos mutaſſe domo. ſe* ſubintelligitur. *mutare Getaeque* Pricaeanus. mox *Moerent pellito captivae* prim. Vatic. Heins. alii *polluto. mutare Getaeque* Exc. Voſſ. ſed diſplicet duplex epitheton *coactae* & *captivae.* illud *coactae* adſcriptum a quodam, qui deſiderari hoc credebat, ut eſſet *coactae mutare.* Burm.

87. *Nam miſeris*] *Dant miſeri* Leidenſis, & duo alii Codices, unde poſſet legi, *quae murmura furtim Dant miſeri?* ſimiliter fere Maſſilienſes apud Lucanum III. 313. —— *lacrimas civilibus armis, Secretumque damus.* mox *dolores* multi editi, ſed *dolorem* ſcripti libri plerique. & Aldus. & *dirae* pro *durae* tres ſcripti. licet Heinſius *dirae* efficacius exiſtimaſſet, tamen poſtea reſtituit in textu *durae.* ſic *dura ſors* Ovid. II. Triſt. 429. vid. ad Valer. Flacc. VI. 624. *durae nec terminus* Lovan. *mortis erat* Vicetin. ſollemni etiam varietate. Burm.

89.

Colloquiis inpune licet. quonam usque feremus
Exitiale jugum? durae quis terminus umquam
Sortis erit? quis non funeſto turbine rerum
Aut tantis ſolvet lacrimis, quos Barbarus illinc
Hinc Rufinus agit: quibus arva fretumque negatur?
Magna quidem per rura lues; ſed major oberrat
Intra tecta timor. tandem ſuccurre ruenti
Heu patriae, Stilichon. dilecta hic pignora certe;
Hic domus; hic thalamis primum genialibus omen.
Hic tibi felices erexit regia taedas.
Vel ſolus ſperate veni. te proelia viſo
Langueſcent, avidique cadet dementia monſtri.
Talibus urguetur diſcors Aurora procellis.

At Sti-

89. *Jugum*] *malum* Exc. Wolf.

91. *Aut tantis ſolvet*] *A tantis* multi codices. forte pro *ab.* nam olim ſine adſpiratione ſcribebant. meliores tamen *aut.* opinor *Heu.* mox *negantur* pro *negatur* iidem recte. Heins. pro *funeſto turbine* multi codices, ut Oxon. Leid. & Exc. Wolfii *funeſto in turbine.* non ſequor. *nos in tanto turbine.* Leid. alter. *agunt* etiam Heinſius adſcripſerat codici, ſed ſcripti & editi *agit.* ut & *negatur.* vid. ad I. in Rufin. 53. *a tantis* Exc. Wolf. Burm.

92. *Arva*] *Arma fretumque* Lovan.

94. *Intra*] *infra* Exc. Voſſ. *inter* Vicetin.

95. *Patriae*] Num Stilichonis patria fuit Thracia aut Conſtantinopolis? vix credo, ſed haec valent ad ſuadendum. Orientales enim ipſum, quem antea neglexere, poenitentia ducti implorant hoc modo: hic certe tua eſt patria, quandoquidem apud nos uxorem duxiſti, ex ea liberos ſuſcepiſti, denique domum hic habes, ac paene domicilium. Claver. ſed patria eſt Conſtantinopolis dicta, ut ſaepe Roma omnium civium vocatur. quod notiſſimum. Burm.

Dilecta] *delecta* Leid.

96. *Primum genialibus omen*] ita recte, non *proprium* ſcripti meliores. quomodo legendum Barthius & Gronovius jam viderunt. Adi hujus Diatriben Statianam cap. XLIV. Ille curis poſterioribus immerito fluctuavit dubius verae ac genuinae lectionis. videantur quae infra annotamus Epiſtola ad Serenam. Sequenti verſu *Hic* pro *Haec* bene ſcripti: Heins. *Hic thalami* Vicetin. *hic thalamus* Oxon. Ald. *genitalibus* idem & Barthii liber & Lovan. *omne* etiam Oxon. pro varia lectione. *gentilibus* Exc. Voſſ. m. prim. apud Senecam initio Medeae, *tuque genialis tori Lucina cuſtos.* forte etiam *privum genialibus.* vide de commutatione harum vocum ad Ovid. I. Faſt. 137. & IX. Met. 20. Burm.

97. *Hic tibi*] ita editiones antiquae, & Ald. Colin. *Haec* recentiores. *hic ubi* Exc. Wolf.

98. *Vel ſolus ſperate veni*] *ſuperare* uterque Oxon. ac Regius, eleganti Graeciſmo, quo & alludit quartus Vaticanus, qui *ſperare* exhibet. Statius Theb. II. 720.

Seu Pandionio noſtras inviſere caedes
Monte venis.

fruſtra alii *velis.* Lib. V. 20.

——— *cui gloria tanta*
Venimus innumerae fatum debere cohortes.

Lib. VII. 282.

Vos etiam noſtris Heliconia turba venitis
Addere rebus opem.

ſic *eo fateri* apud eumdem Theb. I.

Seu fortuna fuit, ſeu, quod pudet ire fateri,
Vis invicta viri.

ita veterrimus Cantabrigienſis, vere, non *ore*, aut *ira.* mox dicet,

——— *vobis ventura, atque omne quod ultra eſt,*
Pandere moeſtus eo.

de quo alibi. Martialis Lib. IV. Ep. 78.

Tunc ego non oculos, ſed ventrem paſcere veni.

B. Eugenius,

Ut cum flamma vorax veniet comburere terras.

ſic *miſit agitare* Ovid. V. Met. 660. ut illic dicemus. *ſubit torquere* noſter Conſ. Manl. 46. & *ruit animare* Lib. III. de Rapt. 386. ubi plura diximus. In hoc tamen loco nil temere mutarim, cum praeſtantiores libri pro recepta ſcriptura ſtent. Heins.

99. *Monſtri*] *veſtri* Exc. Voſſ.

At Stilichon, Zephyris quum primum bruma remitti,
Et juga diffuſis nudari coepta pruinis,
Partibus Italiae tranquilla in pace locatis,
Utraque caſtra movens, Phoebi properabat ad ortus,
Gallica diſcretis Eoaque robora turmis
Conplexus, numquam tantae ditione ſub una
Convenere manus, nec tot diſcrimina vocum.
Illinc Armeniae vibratis crinibus alae
Herbida collectae facili velamina nodo:
Inde truces flavo comitantur vertice Galli,
Quos Rhodanus velox, Araris quos tardior ambit.

Et

101. *At*] *Aſt* Exc. Voſſ.
102. *Coepta*] *capta* Exc. Voſſ.
103. *Tranquilla in pace locatis*] *tuta ſub pace relictis* Lucenſ. & Gyrald. *tranquilla in pace relictis* Iſingr. & prim. Vatic. HEINS. infra 159. *tranquilla pace fruatur.* Lucan. I. 171.

Non erat is populus, quem pax tranquilla juvaret.

qui & *tutam* dixit II. 348. & X. 352. quo magis hoſtes videtur reſpicere, a quibus tutos praeſtat, ſed *tranquilla* ab inteſtinis & civilibus motibus, de quibus infra v. 117. quietem redditam dicit. BURM.

104. *Ad ortus*] *ad ortum* Exc. Voſſ. *ſolus p. a. ortus* Cod. Barth. pro *ſolis.*

106. *Numquam tantae ditione*] *tantae numquam ſtatione ſub una* Exc. Voſſ. ita & IV. Conſ. Hon. 213. variant *ditio* & *ſtatio.* & *ſtatio* hic poteſt ſumi de loco, in quem copiae convenire juſſae. ut ita Lucano I. 420. & alibi. BURM.

108. *Illic Armeniae*] *Illinc* alii nonnulli. verſu proximo pro *Fervida*, *Herbida* ex Iſingrini libro Raphelengius, & ex ſuo Claverius. optime. nec aliter ex noſtris Lucens. Putean. & Bononienſis. prim. Vaticanus *Ferbida*, ut & Helmaeſtadienſis. Patavin. *Findia*, mendoſe. & in margine *Florida.* unus Ambros. *Rubea* vel *Tenuia.* quod poſtremum elegans etiam, qualia multa apud Statium occurrunt. Adi notata a nobis ad Naſonem Met. IV. 221. curis alteris. *Herbida velamina*, quomodo apud Martialem Lib. V. Ep. 24.

Herbarum fueras indutus, Baſſe, colores.

Statius in Silvis, Epicedio Glauciae, *Herbas imitantem ſinum* dixit, quae loca Barthio quoque animadverſa, qui *Pervida velamina* inſigni nugamento hic nobis non debebat obtrudere. HEINS. *Ferbida* Exc. Wolf. a m. prim.

Vibratis] *vibratae* Exc. Voſſ. Wolf. & Lovan. Leid. duo Oxon. & Ed. Vicetin.

109. *Herbida velamina*] Hic locus librariorum inſcitia fuerat corruptus, quod indigne tuli, itaque repoſui veterem lectionem. herbidi coloris meminit Plinius. eſtque Epigramma apud Martialem Lib. V. ubi *Herbarum fueras indutus, Baſſe, colores, Jura theatralis cum ſiluere fori.* viridem ſane & floreum colorem fuiſſe quidam conjiciunt ex illo verſu Claud. in Paneg. Olybr. *Te variis pingent in floribus herbae.* at ego virore, ſed nobili, ſum contentus, idque facit Papinius in Silvis de Veſtibus Glauciae: *Enormes non ille ſinus, ſed ſemper ad annos Texta legens modo puniceo velabat amictu Nunc herbas imitante ſinu.* Alii codices habuere *Fervida*, quod abſurdum nimis. CLAVER. Adde Dempſter. de Etruria Regali Lib. II. cap. 53.

110. *Flavo vertice Galli*] Flavi Galli. Serv. ad VIII. Aeneid. fine. *Aurea caeſaries ollis.* Galli autem a candore corporis ſic dicti. nam γάλα lac ſignificat. Iſid. Lib. XIV. cap. IV. quae appellatio comprehendit quoſvis Septentrionis populos, praeſertim Germanos, a quibus crines ſumebant matronae Romanae, ut ſpecioſiores apparerent. Juvenal. Sat. VI. Ovid. I. Amor. Eleg. 14. Martial. V. Ep. 69. quod alibi dicam fuſe. nunc tantum locus Silii e Lib. IV. ponendus,

Colla viri fulvo radiabant lactea torque. DEMPST.

111. *Araris quo* &c.] Galliam Lugdunenſem notat, ea enim alluitur, imo ſecatur Rhodano, rapidiſſimo amne, niſi Arar infuſus vires relentaret. Mela Lib. II. cap. 5. Plin. Lib. III. cap. 4. *fertiliſſimus amnis Rhodanus, rapiens ſe ex Alpibus per Lemanum lacum, ſegnemque deferens Ararim.* Seneca in Apocolocyntoſi, ubi Rhodanus,

Ingens amne praerapido fluit,
Ararque dubitans quo ſuos curſus agat.

Silius Lib. III. *Spumanti Rhodanus proſcindit gurgite campos, Auget opes, ſtanti ſimilis, tacitoque liquore Mixtus Arar.* Lib. XV. *quorum ſerpit Arar per rura pigerrimus amnis.* Lucan. I. *qua Rhodanus raptum velocibus undis In mare fert Ararim.* & Lib. VI. ſenſu

Et quos naſcentes explorat gurgite Rhenus;
Quosque rigat retro pernicior unda Garumnae,
Oceani pleno quoties inpellitur aeſtu.
Mens eadem cunctis, animique recentia ponunt
Vulnera. non odit victus, victorve ſuperbit.
Et quamvis praeſens tumor, & civilia nuper
Claſſica, bellatrixque etiam nunc ira caleret,
In ducis eximium conſpiravere favorem.
Haud aliter Xerxen toto ſimul orbe ſecutus
Narratur rapuiſſe vagos exercitus amnes,

Et

ſu contrario: *Rbodanumque morantem Praecipitavit Arar.* noſter Lib. II. in Eutrop. *Qua Rbodano ſtimulatus Arar.* Idem de Conſ. Mani. Theod. princ. *Lentus Arar, Rbodanusque celer.* nec te moveat, quod Iſidor. Lib. XXV. cap. 4. dicat, Ararim fluvium eſſe Germaniae ex Marone Eclog. I. nam olim confundebantur Burgundi cum Germanis vicinis. DEMPST.

112. *Rbenus*] Id ipſum de Celtis Auctor epigrammatis, quod in Graecorum Epigrammatum opere exſtat Lib. I. & Ariſtoteles VIII. Politicorum. de Germanis Tacitus, de Italis Maro, de Thracibus Sidonius prodiderunt. DELR. Gallos, opinor, intelligit, quos Celtas promiſcue vocant Graeci; nam Germania prima & ſecunda fuere ſub P. F. P. Galliarum. hunc vero morem Italis forte tribuit Maro: *Natos ad flumina primum Deferimus.* ſed vix credo explorandi cauſa. verius id tangit Tacitus de Mor. Germ. in hanc rem vide Graecum epigramma, & Juliani Imp. Epiſtolas. CLAVER. *Rbemis* Vicetin.

113. *Quosque rigat*] Giſanius in Epiſtola ad me ſcripta legit *ligat*, pro arcuit, ambit, amplectitur. ut paulo poſt, *quidquid ligat ultima Tbetys.* & infra eodem hoc libro, *Sic ligat immenſa virides indagine ſilvas.* PULMAN. *Ligat* ſec. Vaticanus & novem alii ex noſtris. quomodo Giphanium caſtigare Pulmannus in ora Codicis ſui annotarat. ſed fruſtra. nam quod infra vs. 148. legitur, *quidquid ligat ultima Tbetys*, illic prim. Vaticanus exhibebat *rigat.* perperam tamen, ut opinor. Avienus deſcript. orbis, *totum boc circumlatrat aeſtus, Et maris infeſti moles ligat.* Statius Achill. primo, *quasque ordine gentes Litore Abydeno maris alligat unda ſuperni.* & Lucan. X. 255.

Rumor ab Oceano qui terras alligat omnes.

noſter Conſ. Manlii v. 200. *Prima Padum Tiberinque ligat. ligare ſaltus indagine* pro cingere, infra hoc ipſo poëmate. HEINS.

115. *Mens eadem cunctis*] Id praecipuum in exercitu; nam nihil praeſtare hoſti Fortuna majus poteſt, quam hoſtium diſcordiam, auctore Tacito. denique nulla, quamvis minima, natio poteſt ab adverſariis perdeleri, niſi propriis ſimultatibus ſe ipſam conſumpſerit, ait Vegetius. CLAVER. Virgil. III. Aeneid. 60. *Omnibus idem animus.* BURM.

Garumnae] *Garinae* marg. Morini.

117. *Praeſens tumor*] *petulans animis civilia* marg. Iſingr.

118. *Bellatrixque*] *bellatrix* Oxon. & Leid. *bellatrixque etiam natura* Exc. Wolſii.

119. *In ducis eximium conſpiravere favorem*] *In ducis eximii* duo Vaticani, & quatuor alii. ut infra v. 223.

Inſignemque ducem populus defendit uterque. HEINS.

120. *Xerxen*] *Xerſen* Leid. duo.

121. *Rapuiſſe vagos amnes*] Xerxis tam numeroſae copiae, ut integros amnes epotarent. Juvenal. Sat. X. *Epotaque flumina Medo Prandente.* Herodot. Lib. VII. numerat fluvios Scamandrum, & Onochonum in Theſſalia, Simoënta in Phrygia, Chydorum in Baeotia, Lyſum in Samothracia: & in alio loco ejusdem libri nominat Epidanum maximum flumen in Achaia; & lacum triginta ſtadiorum in ſinu Perſico a jumentis exſiccatum: & nonnihil ſuper ea re Diod. Sicul. Lib. XII. ſed & illud magis mirandum, tantum exercitum magnificis epulis a Pythio Bithyno exceptum & frumento adjutum, veſtibusque. Juſtin. Lib. II. Herodot. Lib. VII. Oroſ. Lib. IV. cap. I. *tectum* autem *aequor*, pro Helleſponto, quem navibus texit Xerxes, vincula Neptuno minatus. DEMPT. *potaſſe* Excerpta Pomponiana. HEINS. hoc gloſſema eſt in animo habentis illud Juvenalis *epotaque flumina Medo.* & noſtri I. in Laud. Stilich. 171.

Arebant tantis epoti millibus amnes.

ſed longe efficacius eſt *rapuiſſe*, quod aviditatem bibendi notat ſingularem. ſupra I. 307.

Rapiunt Tyrios ibi vellera fucos. BURM.

122.

Et telis umbraſſe diem, quum claſſibus iret
Per ſcopulos, tectumque pedes contemneret aequor.
Vix Alpes transgreſſus erat, nec jam amplius errat
Barbarus, adventumque tremens, ſe cogit in unam
Planitiem, tutoque includit paſcua gyro.
Tum duplicem foſſam, non exſuperabile vallum
Aſperat alternis ſudibus, murique locata
In ſpeciem caeſis obtendit plauſtra juvencis.
At procul exſanguis Rufinum perculit horror:
Infectae pallore genae. ſtetit ore gelato

In-

122. *Umbraſſe*] Malo hoc cum pluribus, quamvis quidam vulgati & unus MS. ſervent *vibraſſe.* Delr. Nihil vulgatius eſt, & in quo Poëtae magis luxuriarunt, quam in hac Xerxis ſtultitia, & jactatione potentiae. vid. Val. Max. III. II. & III. VII. Ex. 8. & alios. *umbrare* vero eſt tegere, familiare verbum Statio, ut VII. 309. ſimilis vero diverſitas in Nupt. Honor. 149.

Umbratura Deam retro ſinuatur in arcu
Bellua.

& ibi *vibratura* Codices alii. *dies* hic ſol eſt, ut ſaepe. Catal. Pith. pag. 57. *ſolem texere ſagittae.* vid. & I. de Laud. Stilich. 257. Burm.

123. *Per ſcopulos*] per medium Atho, quem CIↃↃ. paſſibus abſciſſum navigetioni aptavit. Delr.

Contemneret] *contexeret* Oxon. & Putean. quod olim placebat Heinſio. ita Statius V. Theb. 484.

——— *laſſavit euntes*
Lux oculos, longumque polo contexere viſa eſt
Aequor.

vid. ad II. in Eutrop. 451. & Bell. Get. 178. pro vulgata faciunt, quae notat vir illuſtris ad VI. Conſ. Honor. 146. Livius XXXVII. 40. *nondum adeo contempto biberno mari, ut trajicere auderet.* Tibull. I. III. 37.

Nondum caeruleas pinus contemſerat undas.

& ita *contemnere ventos* dixit Virg. II. Georg. 360. & III. Aeneid. 76. de illis quae inmota & inconcuſſa ſtant. & *contemnimus* omnia, a quibus nihil periculi timemus, ſed quae audacter adgredimur & tentamus. vid & Bell. Gildon. 501. Burm.

124. *Vix Alpes transgreſſus erat*] Lucenſ. *egreſſus.* Heins.

125. *Adventumque tremens*] *timens* nonnulli ſcripti, quod perperam ſecutus Raphelengius. ſupra Lib. I. 291.

Hoc monſtrum non una palus, non una tremebat
Inſula. Lib. II. In Eutrop. 520. *mortem poenasque tremebant.* atque ita ſaepe. Heins. Eadem diverſitas Bell. Gildon. 304. & Getic. 64. & alibi. *adductumque tremens* Exc. Voſſ. Burm.

126. *Includit*] *excludit* Leidenſ. & unus Barthii, qui & *totoque.*

127. *Tum duplicem foſſam*] Haec noſtri milites impavidi olim non obſervarunt. nunc vero mos ille inolevit. Sodonius: *Nec te foſſa patens, nec biſpidarum objectu ſudium coronat agger.* At omnino ad rem Tibullus Lib. IV. Carm. I.

Qua deceat tutam caſtris educere foſſam.

inde *Foſſatum* reperias. Claver. *duplicem foſſam*, non *duplici foſſa*, prim. Vatic. eleganter. vide notas Bell. Gildon. vs. 139. pro *tutoque*, Oxon. *tortoque.* alii nonnulli *totoque. locata* etiam cum ſcriptis melioribus bene Raphelengius, non *locatum.* vidit id Barthius etiam. Heins.

129. *In ſpeciem*] *in ſpecie* Leid. duo & Oxon. *oſtendit* etiam Leidenſ. alter. *clauſtra* etiam Vicetin.

Plauſtra] Hic locus viro militari perplaceat, eſtque haec barbara ſed egregia muri ſpecies: neque vero ſoli Getae bobus & plauſtris uſi ſunt; nam idoneus auctor ſcribit Carolum Magnum vehiculo ſuo junxiſſe boves ſeu bubalos. vide veterem Francorum picturam apud Lazium. Claver. ſed *caeſae juvencae* hic ſunt coria, quibus, ut ſcutis homines, ita carrago haec muniebatur. vid. Barth. Burm.

130. *Horror*] Manuſc. meus *error*, & poſtea *terrore* & *fugatus*, pro *pallore* & *ſubactus.* Delr. *error* Ex. Voſſ. & hoc ſollemne librariis. vid. ad Val. Flac. VI. 277. pro *exſanguis*, *exſanguem* Dempſterus ex MSS. ad Roſin. Lib. I. cap. 13. legebat. Burm.

131. *Pallore*] ſic apud Plinium nequam ille Regulas notabiliter expalluit. Statio *vultus pallore notati.* Claver. *terrore* nonnulli cum Gudianis excerptis. puto pro *torpore.* Heins. *terrore* Exc. Wolf. *infeſtae* Leid.

Ore gelato] Statius, *ſic fata gelatis vultibus*, & alibi, *gelat ora pavor.* Claver.

 132.

Incertus peteretne fugam, veniamne ſubactus
Poſceret, an fidos ſeſe transferret in hoſtes.
Quid nunc divitiae, quid fulvi vaſta metalli
Congeries, quid purpureis effulta columnis
Atria, prolataeve juvant ad ſidera moles?
Audit iter, numeratque dies, ſpatioque viarum
Metitur vitam. torquetur pace futura,
Nec recipit ſomnos, & ſaepe cubilibus amens
Excutitur, poenamque luit formidine poenae.
Sed redit in rabiem, ſcelerumque inmane reſumit
Ingenium, ſacrasque fores praedivitis aulae
Intrat, & Arcadium mixto terrore precatur.
Per fratris regale jubar, per facta parentis
Aetherii, floremque tui te deprecor aevi,
Eripe me gladiis. liceat Stilichonis iniquas
Evitare minas, in noſtram Gallia caedem
Conjurata venit. quidquid ligat ultima Tethys,

132. *Peteretne fugam*] De hac locutione vid. ad Ovid. Epiſt. VI. 158. *veniamque* Oxon. *veniamve* alter. & editiones pleraeque Aldo recentiores. BURM.

133. *Tantos ſeſe transferret in hoſtes*] *Fidos* alter Leid. Patavin. & Gevart. cum primo Vaticano. argute *fidos hoſtes* vocat Getas, quos occulto foedere Rufinus ſibi ſociarat. Inſiceti interpolatores non intellexere argutum dictum. ſic apud Paulinum Natali Felicis quinto,

Fraude bona fallax animo mentita fideli.

vide Barthium infra hoc libro v. 226. mox pro *purpureis columnis* excerpta Pompejana *porphireis*. HEINS. *carum hoſtem* dixit eodem ſenſu ſupr. v. 72. *purpureis effulta metallis* Vicetin. *perfulta* Exc. Voſſ. unde Heinſius conjiciebat *praefulta*. *effulta metallis* Oxon. duo & Leid. *effulcta* Aldus. An, *quid nunc Phrygiis effulta columnis*? vid. Heinſii notas ad Ovid. III. Faſt. 529. BURM.

136. *Atria* &c.] Haec non de porticu illa inſigni, quam in urbe Antiochia ad placandos cives excitavit, teſte Zoſimo, accipienda ſunt; ſed de Byzantino opere ſtructurae admirabilis. Anthologia libro IV. memoratur, Ῥυφίνιον ἄλσος, καὶ φαιδρὸν ἄγαλμα. CLAVER.

137. *Audit iter*] Olim conjecerat Barthius *auget*. ſed *audit iter* Stilichonis verſus Conſtantinopolin. *numeratque vias* Leid. BURM.

138. *Peſte futura*] *pace* Lucenſ. quam Stilicho Orienti eſſet redditurus. HEINS.

139. *Recipit*] an pro ſimplici *capit*? an vero, ubi paululum acquieverat, evigilans recuperare ſomnum (ut de Auguſto Sueton. cap. LXXVIII.) non poterat? elige lector. BURM.

141. *Sed redit in rabiem*] ſic Iſingr. Gyrald. prim. Vaticanus, & ſeptem ex noſtris. Caeteri cum vulgatis *faciem*, niſi quod Regius *facinus*. etiam bene. vulgatam ſcripturam ſi quis invitis melioribus membranis amplectendam cenſet, adeat pro ea non infeliciter digladiantem Barthium. HEINS. Vid. ad IV. Conſ. Honor. 84. *redire in faciem* dixit Ovid. IV. Met. 231. & I. Faſt. 112. ubi agit de forma corporis antea mutati. & Lucan. II. 723. *plauſtra Bootae In faciem puri redeunt languentia coeli*. ſed hic tamen *rabiem* praeferrem, quam antea timore videbatur depoſuiſſe. Lucan. IV. 240. *redeunt rabiesque furorque*. nam hic durius eſſet dictum *in faciem redire* pro in ſcelus antiquum. BURM.

142. *Praedivitis*] Recte judicare mihi videtur Barthius epitheton hoc otioſum hic eſſe. forte ſcripſerit *praefervidus*, ſcilicet ira & ſcelere fervens. BURM.

143. *Mixto terrore*] *immixto* Oxon. Ald. Colin. forte pro *immiſſo*, ut precibus minas addere viſus ſit, ut patet ex vs. 165. & ſeqq. & ut Jupiter apud Ovid. II. Met. 397. *precibusque minas regaliter addit*. BURM.

144. *Per facta parentis*] ſic ſcripti omnes, non *fata*. HEINS. ita & Exc. Wolf.

147. *Evitare manus*] *Minas* Lucenſ. Gyrald. prim. Vatican. placet. mox *rigat* pro *ligat* idem prim. Vatican. HEINS. ſic apud Lucan. VIII. 838. *Si ſecula prima Victoris timuere minas*. & ibi *manus* in MSS. eſt. vid. ad Ovid. I. Amor. VII. 46.

148. *Ligat*] vid. ſupr. vs. 113.

Extremos ultra volitat gens ſi qua Britannos,
Mota mihi. tantis capiendi credimur armis?
Tot ſignis unum petitur caput? unde cruoris
Iſta ſitis? geminum coeli ſibi vindicat axem,
Et nullum vult eſſe parem. ſuccumbere poſcit
Cuncta ſibi. regit Italiam, Libyenque coërcet:
Hiſpanis Galliſque jubet. non orbita Solis,
Non illum Natura capit. quaſcumque paravit
Hic Auguſtus opes, &, quas poſt bella recepit,
Solus habet. poſſeſſa ſemel non reddere curat.
Scilicet ille quidem tranquilla pace fruatur:
Nos premat obſidio? quid partem invadere tentat?
Deſerat Illyricos fines; Eoa remittat
Agmina; fraternas ex aequo dividat haſtas;

Nec

149. *Extremos ultra*] Vetus codex meus,

Extremos volitat gens ultra ſi qua Britannos
Mota mihi. digni capiendis credimur armis?

ſententia eſt expedita. eligat quisque quod volet. Delr.

Volitat] de vaga & erratica gente capit Barthius. ſed & *volitare* dicuntur, qui ſine metu hoſtium & ſecuri vagantur, ut ex Floro & aliis vidimus ad Valer. Flacc. IV. 607. Burm.

150. *Mota*] *Nota* Junt. Ald. Colin.

Tantis capiendi credimur armis] Aldus *digni capiendi*. ſcriptorum major pars *dignis capiendi*. Patav. Eccleſ. Cath. *digni capiendis*. quomodo Barthius conjiciebat. ut forte ſcripſerit, *tantis cur digni credimur armis?* quomodo apud Statium Theb. II. 495.

Macte animi, tantis dignus qui crederis armis.

ſed vulgata proba eſt, modo interrogatione erigatur. *credimur* pro tradimur dixit, quod verbum noſter eo ſenſu amat, ſequenti verſu pro *petitur*, *petimur* Ambroſ. venuſte. Heins. *tradimur armis* Oxon. a m. s. *dignis* Exc. Wolf. forte *tantis capiendi quaerimur armis*. ita *credere* & *quaerere* confundi vidimus ad Ovid. II. Amor. XI. 22. *tantis armis* more ſuo, pro tot in me armatis, infr. 310. *tantisque ſimul ſpoliavimus armis*. Burm.

154. *Coercet*] liber Barthii *pererrat*. *Libyemque* Oxon. Leid. & Exc. Wolf.

158. *Poſſeſſa ſemel*] *Poſſeſſa ſibi non reddere curae*, Schedae Gudianae. Heins.

Curat] Illuſtravit uſum verbi *curare* ex poſterioris aevi ſcriptoribus Barthius; ſed melioris vid. ad Ovid. II. Amor. XIX. 7. & III. Art. 257. & alibi. *partem* non movendum, eadem enim dicit, quae Micio apud Terent. Adelp. I. II. 50. *Curemus aequam uterque partem*. & ita intellexiſſe Cujacium puto, qui ἴσον, id eſt, aequam partem adſcripſit. *qui partem* Oxon. & Leid. Burm.

159. *Pace*] *in pace* Cod. Barthii. interpolatum credo ex vs. 103. *fruetur* MSS. Leidenſes & Pulman. Burm.

160. *Quid partem*] Recte id quidem. ſed vetus codex habuit *parem*, quod non neglexit Cujacius. nam in ora ſui libri excuſi ἴσον. interpretatus eſt, unde colligas quantum manuſcriptis tribuerit; non enim neſciebat primam ſyllabam corripi. Claver. Verſum unum alterumque excidiſſe puto. Claverianus *parem*. Iſingrinianus *ſpartem*. paulio ante Barthius interrogationis notam tollendam cenſet, & pro *ſcilicet* reponit *ſi licet*. quomodo ex noſtris Rottendorpianus. pro *fruatur* plerique ſcripti *fruetur*, & pro *premat* iidem *premet*. Heins. *qui partem* Oxon. *premit* Ed. Iſingr. & Gryph.

161. *Illyricos fines*] Quaeſtionis eſt, utrum Orienti an Occidenti adjudicari debeat Illyricum? ego ſane Honorii potius quam Arcadii ſeu Rufini cauſae ſubſcribo, quia in Notitia Imperii praefecto Italiae magnam ejus partem ſubjectam reperio, de qua tantum hic agitur. Claver.

Eoa] *Aegea* Exc. Voſſ.

163. *Haſtas*] Exercitus. Delr. Id eſt exercitum a Theodoſio relictum. at Stilicho, ut erat minime ſtolidus, & excors, diviſit quidem exercitum haereditarium, ſed Aſianos & minus ſtrenuos, ſeu mavis rejiculos, ut par erat, a ſe dimiſit, ſi Zoſimo creditur. neque enim id elicias ex hoc poëta, niſi quod veriſimile eſt Gallicum exercitum, qui robuſtiſſimus, Italiae addictum fuiſſe, nulla ſane injuria fit hac in parte Orientalibus, cum ſuos milites & conterraneos in patriam reduces excipiant. Claver. *Haſta* hic eſt ſceptrum ad

tem-

Nec ſceptri tantum fueris, ſed militis, heres.
Quod ſi diſſimulas noſtrae ſuccurrere morti,
Nec prohibere paras: Manes & ſidera teſtor,
Haec cervix non ſola cadet. miſcebitur alter
Sanguis, nec Stygias ferar incomitatus ad umbras,
Nec mea ſecurus ridebit funera victor.
Haec ubi: dictatur facinus; miſſusque repente,
Qui ferat extortas invito Principe voces.
 Interea Stilichon jam laetior hoſte propinquo,
Nec multo ſpatii diſtantibus aequore vallis,
Pugnandi cupidas accendit voce cohortes.
Armeniis frons laeva datur; per cornua Gallos
Dexteriora locat. ſpumis igneſcere frena,
Pulveris extolli nimbos, lateque videres
Surgere purpureis undantes anguibus haſtas,

Ser-

tempora priſca alluſum. nam Juſtin. Lib. XLIII. *per ea adhuc tempora reges haſtas pro diademate habebant, quas Graeci σκῆπτρα vocant.* & de ſceptro Latini, Maro XII. Aeneid. ex Homerico Achille Iliad. I. & Valer. Flacc. Lib. III. id ipſum expreſſit. quare & *haſtae Deorum ſimulacris additae ad auctoritatem exprimendam.* Turneb. Lib. XXII. cap. XII. Serv. ad illud I. Aeneid. *Hic illius arma, hic currus fuit.* DEMPST.

163. *Sceptri*] *cepti* Exc. Voſſ. ita & Lib. I. 308. *fueris tantum* Ead. & Oxon. & Leid. & Edit. Vicet. Parm. Junt. & Colin.

167. *Stygias umbras*] primus Vaticanus *undas.* HEINS.

169. *Dictatur*] *hic ubi vitatur* Vicetin. *hic ubi dictatur* Parm. verſ. ſeq. *qui ferat exortas* Vicetin. *inviſo* Cod. Barth. BURM.

172. *Vallis*] *valli* Lib. Barthii, cui ſuſpectus hic verſus.

174. *Frons laeva*] *pars* Lovan.

177. *Surgere purpureis*] Forte rectius *fervere.* ut IV. Conſ. Honor. 544. *ferventesque tument poſt terga dracones.* Cave audias libros, in quibus *coelum ſervire* pro *ſaevire.* ſunt enim pauci numero & notae deterioris, quibus nolim auſcultaſſe Barthium. *alteque videres* Schedae Gudianae. HEINS. *ſugere purpureis* Leid. *ſervire* & *ſaevire* confuderunt etiam librarii apud Val. Flac. II. 157. & Lucan. V. 773. BURM.

Undantes haſtas] Signa prima Romanorum *manipuli foeni* erant. Ovid. I. Faſt. deinde *Aquila, Lupus, Minotaurus, Equus, Aper.* Plin. Lib. X. c. 4. Feſt. Lib. XI. licet idem Lib. XIV. *porcum* inter ſigna reponat. ſed forte idem eſt porcus & aper. tertio *dracones* geſtari coepti, ſed ſerius. Ammian. Lib. XVII. Sidon. Carm. II. 232.

Ut primum veſtras Aquilas provincia vidit,
Deſiit hoſtiles confeſtim horrere Dracones.

Idem Carm. V. 402.

—— jam textilis anguis
Diſcurrit per utramque aciem, cui guttur adactis
Turgeſcit Zephyris: patulo mentitur hiatu
Iratam pictura famem.

quae pulchra videri poſſent, niſi noſter dixiſſet de III. Conſ. Honor. 138.

—— Hi picta Draconum
Colla levant, multusque tumet per nubila ſerpens
Iratus ſtimulante noto, vivitque receptis
Flatibus, & vario mentitur ſibila tractu.

Ex quibus apparet non fuiſſe ex auro argentove, ut Aquilam, ſed aſſutam intextamve panno effigiem. expreſſe noſter de eodem infr. vs. 364. *ſpirisque remiſſis Manſueſcunt varii vento ceſſante Dracones.* & de IV. Conſ. Hon. 544. *ferventesque tument poſt terga Dracones.* Imo una cum Aquila in eodem exercitu Draco. noſter de Nupt. Honor. & Mar. 193.

Stent bellatrices Aquilae, ſaevique Dracones.

Denique ubi Aquilae a Conſtantino crux ſuffecta, Dracones retenti. Prudentius Lib. II. in Symmach.

—— prima haſta dracones
Percurrit, quae Chriſti apicem ſublimior effert.

DEMPST.

An-

Serpentumque vago coelum ſaevire volatu.
Inplet Theſſaliam ferri nitor, antraque docti
Cornipedis, teneroque amnis reptatus Achilli,
Et nemus Oetaeum radiat: clamore nivalis
Oſſa tonat, pulſoque fragor geminatur Olympo.
Intumuit virtus, & lucis prodigus arſit
Impetus. haud illos rupes, haud alta vetarent
Flumina. praecipiti ſtraviſſent omnia curſu.
Si tunc his animis acies collata fuiſſet,
Prodita non tantas vidiſſet Graecia caedes:
Oppida ſemoto Pelopeïa Marte vigerent:
Starent Arcadiae, ſtarent Lacedaemonis arces:
Non mare fumaſſet geminum, flagrante Corintho,

Anguibus] Draconibus, quorum infra frequenter noſter meminit. Sollius quoque Sidonius,

——— *jam textilis anguis*
Diſcurrit per utramque aciem, cui guttur adactis
Turgeſcit Zephyris: patulo mentitur hiatu
Iratam pictura famem, pannoque fruorem
Aura facit, quotiens craſſatur (hoc eſt impletur. nec enim audiendi ſunt qui legunt *criſſatur*, quod in obſcoenis eſt) *vertile tergum*
Flatibus, & nimium jam non capit alvus inane.

Delr. *Purpureos angues* vocat ad colorem ſignificandum; nam peditum vexilla *roſea*, equitum *caerulea*. Serv. ad princ. VIII. Aeneid. quod *is color ſit aquae*, ſeu *Neptuni*, qui equum bellicis uſibus adhibuit. quare M. Agrippa caeruleo vexillo ab Auguſto donatus. Suet. Aug. XXVIII. *purpurea* autem, *quod ſanguineus color Marti conveniat*. Iſid. Lib. XVIII. cap. 41. lego tamen aureum fuiſſe colorem Draconum. Ammian. Lib. XVI. *alios*, ait, *purpureis ſubtegminibus texti, circumdedere Dracones, haſtarum aureis gemmatisque ſummitatibus illigatos; hiatu vaſto perflatiles, & veluti ira perciti ſibilantes, caudarumque volumina relinquentes in ventum.* Val. Flacc. Lib. VI. princ. *Inſuper auratos collegerat ipſe Dracones.* Dempst.

178. *Saevire*] meus codex *ſervire*. Delr.

180. *Cornipedis*] Chironis Centauri. Delr.

Amnis] Sperchius forte. Achilles equidem apud Papinium Lib. III. Ach. 232. *Quaeriſne meos*, ait, *Sperchie, natatus.* Delr.

181. *Et nemus Oetaeum radiat*] Ita legunt haec & diſtinguunt ſcripti. vulgo *reſonat*. Heins. *nemus aethereum* Oxon. *Aetneum* Leid. *radiat* Vicetin. Parm.

182. *Oſſa tonat*] *ſonat* Oxon. & Leid. vid. II. de Rapt. 173.

184. *Haud alta vetarent*] *haud ulla*. Oxon. *aut illos rupes aut alta* Barthii & Leid. *vetarunt* idem.

185. *Straviſſent omnia curſu*] *aequora curſu* Leid. & Gevart. ita Virgil. VIII. Aen. 89. *Sterneret aequor aquis.* & Ovid. Heroid. XIX. 160.

Sternet & aequoreas aequore nata vias.

ſupra 123. *contexere aequora*, quidam ſcripti. nihil tamen temere mutandum. Burm.

186. *Si tunc his*] *quod ſi tunc animis* Lib. Barthii. *his ſi tunc animis* Vatican. *collecta fuiſſent* Exc. Wolf.

187. *Graecia*] Stilicho, ut ſuccurreret Achajae, in Peloponneſum adpulit, fugavitque barbaros in Pholoen, ſed nihilominus ſpatium datur Alaricho in Epirum tranſeundi. Corinthus proditione Gerontii periit. Athenae longo tempore obſeſſae, nec tamen captae, ſed matronas Athenienſes in vinculis exhibet poëta, niſi Atticae fines intelligas. denique Sparta, viris & armis deſtituta, capitur. Rufinus autem Alarichum, offenſum alioquin, ſollicitaverat, ut cum ſuis accederet, occupaturus, nemine repugnante, omnia. Zoſimus haec nos docuit. Claver.

Graecia clades] *caedes* Lucens. Gyrald. prim. Vatican. nam *cladibus* mox ſequitur vs. 193. & mox pro *Lacedaemonis arces*, *agri* ſcriptorum protior pars. pro *oppida vigerent* malim *virerent*. etſi & vulgatum defendi poſſet, praeſertim pro eo ſtantibus membranis. Heins. *fuiſſent* liber Barthii. *virerent* tuetur Heinſ. ad I. Rapt. 236. *agri* plurimi & Exc. Wolf. ſed *arces* non debet moveri. imitatur enim Virgilium II. Aeneid. 56.

Trojaque nunc ſtares, Priamique arx alta maneres.

& *agri* an recte *ſtare* dicantur dubito. *arces* autem pro urbibus poni vulgatum. Burm.

Nec fera Cecropias traxiſſent vincula matres.
Illa dies potuit noſtris inponere finem
Cladibus, & ſceleris cauſſas auferre futuri.
Invida, prô, quantum rapuit Fortuna triumphum!
Inter equos, interque tubas mandata feruntur
Regia, & armati veniunt ductoris ad aures.
Obſtupuit. ſimul ira virum, ſimul obruit ingens
Moeror: & ignavo tantum licuiſſe nocenti
Miratur. dubios anceps ſententia volvit
Eventus, peragat pugnas, an fortia coepta
Deſerat. Illyricis ardet ſuccurrere damnis:
Praeceptis obſtare timet. reverentia frangit
Virtutis ſtimulos. hinc publica commoda ſuadent,
Hinc metus invidiae. tandem indignatus ad aſtra
Extollit palmas, & ab imo pectore fatur:
Numina Romanis necdum ſatiata ruinis,
Si juvat imperium penitus de ſtirpe revelli,

Uno

190. *Flagrante*] *fumante* Oxon. forte librarius in animo habuit illa Virgil. III. Aeneid. 3.

Et omnis humo fumat Neptunia Troja.

ſed geminari has voces in uno verſu non elegans videtur. BURM.

191. *Nec fera*] *Non fera* Oxon.

193. *Futuri*] *futuris* Exc. Voſſ. *futuras* liber Barthii, quod illi diſplicebat.

194. *Rapuit*] *removet* Oxon.

196. *Regia*] *Regis* Iſingr. Gryph. & Pulman. codices. *armenti* Leidenſ.

197. *Obſtupuit*] Veteres quidam *obſtipuit*, quomodo paſſim in antiquiſſimis codicibus id verbum ſcribitur. HEINS. pro *virum*, *ducem* Patavinus. *aera virum* Exc. Voſſ.

198. *Nocenti*] *tonanti* Leid. *mirantur* Cod. Barth.

199. *Dubios*] *dubiosque* Exc. Voſſ.

200. *Fortia coepta Deſerat*] *Differat* Thuan. quod placet. ſic infra,

—— *deſiſtite, quaeſo,*

Atque avidam differte manum.

Conſ. Manl. 297. *caedis ſitientem differat arcum.* ubi plura. neque aliter Rottendorpianus. qui non minus eleganter pro diverſa lectione *coepta Deſinat.* de quo loquendi modo multa nos congeſſimus ad vs. 725. Lib. II. Art. Amat. Naſonis. HEINS. ſed *deſerat* praeferendum. ita *deſerere bellum* Juſtin II. 8. & 12. v. II. & IX. 2. aliter Ovid. III. ex Ponto I. 139. *Differ tua coepta. fortia facta* lib. Barth. BURM.

201. *Ardet ſuccurrere damnis*] Stilicho, principis Honorii ſocer futurus, pupilli ſui jus tueri cupit, atque Illyricum, ſub ditione Rufini ab Alaricho vi armata poſitum, recuperare. ne quis vero putet hoc injurium; duplex fuit Illyricum; ſed Occidentale has habuit provincias; Dalmatiam, Pannoniam primam ac ſecundam, Saviam, Valeriam & Noricum duplex. CLAVER.

205. *Extollit palmas*] Palmas tendere, geſtus precantium. Livius I. Decad. Lib. IV. *ſupinas manus ad coelum & Deos tendentes.* Horat. Lib. III. od. 23. Ovid. III. Faſt. *Jam bene Dis notas ſuſtulit ille manus.* Virgil. III. Aeneid. *paſſis de litore palmis Numina magna vocat.* & alibi, *tendoque ſupinas Ad coelum cum voce manus.* unde id ſumptum, explicat Serv. ad I. Aeneid. vs. 487.

Tendentemque manus Priamum conſpexit inermem.

aut ſine ſceptro, aut ſupplices: ut, *dextras tendamus inermes. Quod tractum eſt de hiſtoria. qui enim victi ſe dedunt, dextras tendunt, & inermes ſupplicant.* Virgil. II. Aeneid. 153.

Suſtulit exutas vinclis ad ſidera palmas.

quem imitatus noſter. DEMPST.

206. *Numina*] Martialis

Damnavit multo ſaturum jam ſanguine Martem.

vide Horatii Odas. CLAVER. Petron. bello civili cap. 123.

——— *Tuque ingenti ſatiata ruina*

Tiſiphone. vid. ad Lib. I. 194. *necdum* ex Lucenſi & Moreti libro pro *nondum* repoſuit Heinſius. BURM.

207. *Penitus de ſtirpe*] *Penita* Barthius. aliter codices vetuſti. quod ſi velimus hujusmodi archaismos

Uno ſi placuit deleri ſecula lapſu,
Si piget humani generis; prorumpat in arva
Libertas effrena maris, vel limite nullo
Divius errantes Phaëthon confundat habenas.
Cur per Rufinum geritur? procumbere mundum
Hoc auctore pudet. mediis revôcamur ab armis,
(Pro dolor!) & ſtrictos deponere cogimur enſes.
Vos, arſurae urbes, perituraque moenia, teſtor:
Cedo equidem, & miſerum permitto caſibus orbem.
Flectite ſigna, duces. redeat jam miles Eois.
Parendum eſt. taceant litui. prohibete ſagittas,
Parcite contiguo, Rufinus praecipit, hoſti.
His dictis, omnes una fremuere manipli:
Quantum non Italo percuſſa Ceraunia fluctu:
Quantum non madidis eliſa tonitrua Coris:
Secernique negant, ereptaque proelia poſcunt;
Inſignemque ducem populus defendit uterque,
Et ſibi quisque trahit. magno certatur amore,

Al-

mos paſſim revocare, mille ad minimum optimorum ſcriptorum loca erunt interpolanda, in quibus *penitus* pari ſignificatione occurrit. Heins.

208. *Secula lapſu*] *ſidera* Lovan. a m. prim. *de uno* vid. ad. II. in Eutrop. 285.

210. *Libertas effrena maris*] *Tempeſtas vaeſana* prim. Vatican. & pro *limite nullo*, *juſto* idem cum Gyrald. Lucens. & duobus Florent. ac tribus aliis. optime. *juſtum limitem* praeſcriptum vocat. ſic Lib. I. de Rapt. 242. *cum femina juſtis Diſceſſere locis.* quomodo illic idem Vaticanus, non *juſſis.* ſic *juſtam temperiem* Nuptiis Honor. 268. & *juſtum diſcrimen* Ibid. 267.

Quam juſto leviter ſeſe diſcrimine confert
Umbra ſupercilii.

ita enim Iſingrini codex. Heins. Ovid. X. Met. 36.

Haec quoque cum juſtos matura peregerit annos.

ita *juſta ſtatura* Sueton. Tiber. 68. *juſta aetas & forma* apud Spartianum. conjecerat & Heinſius *limite inuſto.* ſed vulgata mihi ſatis placet, *limite nullo*, id eſt, extra limitem ſoli conſuetum, non coercitus limite ordinario ſolis. & *juſto* credo a gloſſatore profectum. Burm.

211. *Phaethon*] Notatu dignum videtur, quod Plutarchus *περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων* ſcribit, ſua aetate Phaethontis luctum Eridani accolas nigris indui veſtibus conſueviſſe. Plato tamen in Timaeo cuncta ea per fabulam dici arbitratur. Delr.

212. *Procumbere mundum*] quidam MSS. *confundere.* Delr.

213. *Mediis revocamur ab armis Pro dolor*] Primus Vaticanus, *revocatus ab armis Ardor*, & *adſtrictos.* Heins. *proh dolor! aſtrictos* Leid. & *ſtrictos depellere* Lovan.

216. *Cedo equidem*] Virgilianum ex Lib. II. Aeneid. 704. Burm.

Permitto cladibus orbem] *caſibus* Lucens. bene. Gyrald. & marg. Iſingr. *caſibus hoſtem.* Statius Theb. V. *victam projecit caſibus artem.* mox pro *Eous*, *Eois* ſcripti meliores, ut Barthio ſcrupulus jam ſit exemptus ſuper hoc loco. & *Parcere* pro *Parcite* Lucens. Heins.

220. *Fremuere*] *infremuere* Exc. Voſſ. ſic apud Lucan. VII. 45. Heinſius legebat, *quum mixto murmure turba Caſtrorum infremuit.* Burm.

222. *Eliſa tonitrua Coris*] non *illiſa* Lucens. & Gyrald. ſic *eliſa unda* ex optimis membranis ſupra Lib. I. vs. 274. habuimus. Heins. Recte *eliſa tonitrua* dici puto, ſed de unda melius *illiſa.* Virgil. III. Georg. 261. *Scopulis illiſa reclamant Aequora.* vid. ad Lucan. VI. 691. quem forte noſter ante oculos habuit. Burm.

223. *Secernique*] *Secretumque* Moreti cum Gloſſa, *id eſt receſſum.* in editione Vicetina hic verſus deſideratur. Burm.

225. *Amore*] *honore* Oxon. Leid. Exc. Voſſ. & Lovan. *ſibi quisque petit*, unus pro varia lectione.

mox

Alternamque fidem non inlaudata laceſſit
Seditio, talique ſimul clamore queruntur.
    Quis mihi nudatos enſes, quis tela lacertis
Excutit, & ſolvi curvatos imperat arcus?
Quisnam audet leges vibrato inponere ferro?
Inflammata ſemel neſcit miteſcere virtus.
Jam mihi barbaricos ſitientia pila cruores
Sponte volant, ultrixque manus mucrone furenti
Ducitur, & ſiccum gladium vagina recuſat.
Num patiar? ſemperne Getis diſcordia noſtra
Proderit? en iterum belli civilis imago!
Quid conſanguineas acies, quid dividis olim
Concordes aquilas? non diſſociabile corpus,
Conjunctumque ſumus. te, quo libet ire, ſequemur.

Te

mox *Alternantque fidem non illaudata quieſcit* Vicetin. Parm. Colin.

227. *Clamore moventur*] *queruntur* Lucens. & Gyrald. cum excerptis Pomponii. ſcripti caeteri *movetur.* prim. Vatican. *moventur.* HEINS. *moventur* Vicet. & Parm. *movetur* Exc. Wolf. Ald. Junt. & Colin.

228. *Nudatos*] *laudatos* Exc. Wolf. *tela* Oxon. Pulm. Exc. Wolf. marg. Iſing. & liber Barthii, & ed. Vicet. vulgo *pila.*

230. *Audet leges vibrato imponere ferro*] Hoc pacto Lugdun. Beringorum, alii duo in eadem urbe excuſi, *quiſnam audet leges ſtricto.* Beringis conſentiunt MS. unus, & vetus Germanica editio cum Baſileenſi. at alter MS. Vicetin. *quisnam audet ſtricto leges.* DELR. *Leges vibrato imponere ferro* cum Iſingrino Claverius & Raphelengius, quod confirmant Lucens. & prim. Vatic. Caeteri cum vulgatis *ſtricto leges imponere ferro.* utrumque probum. illud tamen malo, quia *ſtrictos deponere cogimur enſes* jam praeceſſit. HEINS. *vibratos clypeos* dixit VI. Conſ. Honor. 628.

232. *Jam jam barbaricos*] *Jam mihi* Aldus & ſcripti plerique. pro *ultroque* Ed. Parm. aliaeque pro *ultroque* Ed. Parm. aliaeque nonnullae, ac Puteanus, *ultrixque*, quod Raphelengius ſecutus, ſubſcribente & Barthio. ſed quod vir ille doctiſſimus affirmat, univerſum Belgicorum codicum gregem τὸ *ultrix* agnoſcere, aliter res ſeſe habet. Illi enim *ultro* conſtanter exhibent, ut videre eſt in Iſingriniana editione cum libris ſcriptis a Pulmanno collata, quam a Barthio redemit, ac mihi munus eſſe voluit, elegantis vir ingenii & mihi amiciſſimus Lucas Langermannus. HEINS. *mibi* etiam Lovan.

Manus ducitur] Reſpicit ad illud Homeri Odyſſ. Π. αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος. quod Valer. Flacc. V. 541. vertit *Jamque virum trahit ipſe chalybs. ruenti* Ed. Delph. *ruente* Ed. Elzev. 1677. *ultroque m. m. furenti* marg. Morini, Iſingr. & Exc. Voſſ. BURM.

235. *Num*] *Non* Exc. Voſſ. Ald. Iſing. Colin. Gryph. & aliae. *Num* Heinſius ex Parmenſi editione & codice Vaticano. ſed in Vicetin. & Parm. eſt *Nun patiar.* BURM.

235. *Semperne Getis proderit.*] Getae pro Scythis paſſim, ex quibus oriundi Gothi, qui ob id Getae dicuntur. Oroſ. Lib. I. cap. XVI. Paulus Diacon. in vita Leonis Imp. Spartian. in Carac. & in Geta. D. Hieronym. in Praefat. ad Galatas. Sidon. Carm. II. *a genitrice Gethes* Carm. V. *qui dictat modo jura Getis.* noſter de bello Getico, *Geticas avertere fauces.* Ibid. *ſtirpemque abolere Getarum*, & poſt, *pellita Getarum curia.* de bello Gildon. princ. *lugenda Getis & flenda Suedis hauſimus*, & de III. Honor. Conſ. *Getico foedavimus Hebrum ſanguine.* DEMST. *ſemperque* Exc. Voſſ.

238. *dividis olim Concordes aquilas*] Ex hoc loco placet conjicere, Aquilam Imperialem non ab ratione duplicem aut bicipitem effingi; indicat enim duorum Impp. Orientis ſcilicet & Occidentis (quales fuere Arcadius & Honorius fratres) concordiam. unde merito B. Rhenanus ridet quendam tenebrionem, qui Maximiliano I. Imp. perſuadere voluit, ut duplicem Aquilam vel aere vel marmore, vel pictura exprimi, tanquam monſtrum aliquod, edicto vetaret. CLAVER.

239. *Corpus conjunctum*] Miratus ſum olim apud Auſonium almae Trinitati conferri tres unanimes Imperatores, nempe Valentinianum, Valentem & Gratianum, hoc modo:

Tale & terrenis ſpecimen ſpectatur in oris
Auguſtus genitor.

dein-

Te vel Hyperboreo damnatam ſidere Thulen,
Te vel ad incenſas Libyae comitabor arenas.
Indorum ſi ſtagna petas, rubrique receſſus
Aequoris, auriferum veniam poturus Hydaſpen.
Si calcare Notum, ſecretaque litora Nili
Naſcentis jubeas, mundum poſt terga relinquam.
Et quocumque loco Stilichon tentoria figet,
Hic patria eſt. Dux inde vetat: deſiſtite, quaeſo,
Atque avidam differte manum. cadat iſte minacis
Invidiae cumulus. non eſt victoria tanti,
Ut videar viciſſe mihi. vos, fida juventus,

Ita

deinde,

Qui fratrem natumque amplexus utrimque
Numine, partitur regnum, neque dividit unum,
Omnia ſolus habens, atque omnia dilargitus. CLAVER.

Sequemur] *ſequamur* Exc. Voſſ. Edit. Vicetin. *qualibet* etiam Oxonienſis. Leidenſis, Lovan. Exc. Wolf. & ed. Ald. & probat ex ſuo codice Barthius. vid. ad Petron cap. XVIII.

Hoc amo, quod poſſim, qua libet, ire via. BURM.

240. *Thulen*] *Tylen* Leidenſes. *Thilen* Lovan. *damnatum* Ed. Vicetin. *hyperborico* marg. Morini. *Hyperboream* Exc. Wolf.

241. *Comitabor*] *comitamur* Exc. Voſſ. *Te vel in incenſos*, Leid.

242. *Rubrique receſſus Litoris*] *Aequoris* prior Moreti inter optimos bene. alterum ferri non poteſt, quia ſequitur *ſecretaque littora Nili.* quod & Barthius vidit; niſi illic cum altero Moreti & prim. Vaticano legas *noſcere Nili*, ut *ſecreta Nili* dixerit, quomodo *clauſa rerum*, & ſimilia, quorum noſter plenus. vulgatam tamen lectionem tuentur, quae notamus ſupra Lib. I. vs. 186. HEINS. Sic *aequora rubra* III. de Laud. Stil. 362. & Lib. I. in Rufin. 280. & *rubrum mare* & *profundum* ſaepius confunduntur. ſaepe etiam *litora* & *aequora*. vid. III. Conſ. Hon. 209. & alibi. an *ſecretaque viſere Nili.* vid. ad Nemes. Cyneg. 68. BURM.

244. *Secretaque litora*] Alibi dixit, *Arcanos Nili deprendite fontes*, quippe quos nemo norit, cum de iis tot ſint ſententiae, quot capita. quod qui ſcire cupit, verum ſit nec ne, legat Herodotum in Euterp. Ariſtotelem I. τῶν μετεωρ. Diodor. Lib. I. Strabonem, Ptolomaeum, aliosque Graecos. inter noſtros Lucretium Lib. VI. Tibullum Lib. I. Horatium Lib. IV. Carm. Lucanum Lib. X. Senecam Lib. IV. Natur. Quaeſt. Plinium Lib. V. cap. 60. Vitruvium Lib. VIII. Solinum cap. XXXV. Pomponium Melam Lib. I. cap. IX. DELR. De Nili fonte dubitatum etiam ab ipſis Aegypti regibus, quod fuſe alibi ex Graecis Latinisque dicam. DEMPST.

245. *Mundum poſt terga relinquam*] *Annum* Lucens. placet. Virgil. VI. Aeneid. 796.

—— *patet extra ſidera tellus,*
Extra anni ſolisque vias.

Nec diſſimile illud Pedonis Albinovani:

Jam pridem poſt terga diem ſolemque relictum.

mox *Haec patria eſt*, non *Hic*, prim. Vatican. HEINS.

Poſt terga relinquam] Ammian. Lib. XXI. *ſecuritate fundata, terrore nullo, relicto poſt terga quem formidaret.* Spartian. in Severo, *quas poſt tergum relinquebat provincias.* Sidon. IV. Ep. 13. *poſt terga cum relinquis.* Lib. I. Ep. 88. *fama belli poſt terga relicta, judicium affectaſſe victoriae.* Plin. in Paneg. *relictaque poſt tergum totius generis humani ſecuritate, moereret.* & poëtae. Prudent. Caſſiano,

Et poſt terga domum dubia ſub ſorte relictam.

& in Hamartig. *poſt terga tenebras liquerunt.* Juvenal. Sat. XIII. 17. *qui jam poſt terga reliquit Sexaginta annos.* DEMPST.

246. *Figet*] *ponet* Cod. Barth.

248. *Atque avidam*] *atque quidem* Vicetin. *avidus* abſolute pro avidus belli, caedis & ſanguinis. Horat. III. Od. 4. *hinc avidus ſtetit Vulcanus.* ſic *avidas tigres* dixit Lucanus VI. 487. ubi nihil opus *rabidas* legere. *avidus Preſter* Lib. IX. 722. & ita ſaepe Ovidius leones, lupos &c. *avidos* vocat. apud quem Lib. III. Triſt. XI. 11. pro *avidis urſis* MSS. *rapidis* dant perperam. ſic *avida belli mens* apud Lucan. VI. 29. ubi vide. BURM.

Minacis] *minantis* Leid. m. pr.

249. *Cumulus*] *Stimulus* Oxon.

Non eſt victoria tanti] Senec. II. de Benef. cap. 5. *Nihil eſt tanti, malo mihi jam neges.* Lib. II. de Clementia cap. IX. *Non eſt tanti vita, ut ſi ego non peream, tam multa perdenda ſint.* Ovid. X. Met. 310. *tanti nova non fuit arbor.* II. Amor. El. V. princ. *Nullus amor tanti eſt.* III. Art. 610. *Ne tanti noctes non putet eſſe tuas.* Auſonius de Caeſaribus in Domi-

Ite mei quondam ſocii. nec plura locutus,
Flectit iter; vacuo qualis diſcedit hiatu
Inpatiens remeare leo, quem plurima cuſpis
Et paſtorales pepulerunt igne catervae;
Inclinatque jubas, demiſſaque lumina velat,
Et trepidas moeſto rimatur murmure ſilvas.
Ut ſeſe legio vidit disjuncta relinqui,
Ingentem tollit gemitum, galeasque ſolutis
Humectant lacrimis. preſſamque morantia vocem
Thoracum validos pulſant ſuſpiria nexus.
Tradimur, heu, tantumque ſequi prohibemur amorem,
Exclamant, ſpernisne tuas, Dux optime, dextras,
Quas tibi victrices toties Bellona probavit?
Nos adeo viles? adeo felicior axis
Heſperius, meruit qui te rectore teneri?
Quid nobis patriam, quid clara reviſere tandem
Pignora, dilectosve juvat coluiſſe penates?
Te ſine dulce nihil. jam formidata tyranni

Tem-

mitiano, *vix tanti eſt habuiſſe duos.* Tull. VI. Verr. *fuit tanti*, *mihi crede.* DEMPST.

251. *Ite mei quondam ſocii.*] Blandae ducum voces, milites *ſocios* vocantium. Lucan. I. 299. *Bellorum ſocii.* Caeſar ad milites & alii paſſim. DEMPST.

252. *Flexit iter*] *Flectit* rectius prim. Vatic. & duo alii. HEINS.

Diſcedit] *deſcendit* Leid. & quatuor alii. ſed *diſcedit* ſervandum. imitatur enim Sil. VII. 722. qui de Lupo, *vacuo fugit aeger hiatu.* vid. infr. II. in Eutrop. 431. ſic apud Valer. Flacc. III. 738. loco corrupto, *terga dedit Leo*, ubi antea Hercules Leoni comparatus, *negat decedere ſilvis.* & deinde Valerius Leonis *jubam manare ſordido luctu* addit, quod noſter *inclinare jubas* dixit, quas in ira erigit. vid. Barth. BURM.

253. *Leo*] bella comparatio, de qua Scaliger Senior: *Fruſtratum praeda Leonem non ignobili carmine delineat Claudianus.* de igne Lucret. *Nam fovea atque igni prius eſt venarier.* CLAVER.

254. *Pepulerunt*] *repulerunt* Oxon. Leid. & Cod. Barthii.

256. *Silvas*] *ripas* Oxon. Leid.

257. *Legio vidit*] *vidit legio* Ald. Leid. qui & *conjuncta.*

258. *Galeasque ſolutis*] Forte *volutis*, ut in illo, *lacrymae volvuntur inanes.* vel *ſolutas*, quod ex Palatino probavit Barthius. ſic apud Statium Theb. VIII. 163.

—— poſtquam permiſſa gemendi
Copia, qui fletus galeis cecidere ſolutis!

HEINS. ſic *laxata caſſis* Bell. Gildon. 24. vid. ad Ovid. Epiſt. XIII. 147. BURM.

259. *Humectat*] MS. & Vicetin. *humectant*, quod ſcioli temere commutarunt, aurea videlicet aeneis. ſic Maro, *pars in fruſta ſecant.* DELR. vid. infr. v. 317. & licet *tollit* praecedat, poteſt tamen *humectant* ſequi. vid. ad Virg. II. Aen. ſed in Vicet. eſt *humectat.* BURM.

260. *Thoracum validos* &c.] Pulchre videtur exprimere cordati militis ſingultus. Statius, *crepat ſingultibus aurum.* id eſt, ut alibi, arma ſub auro, ſeu inaurata. confer Lucanum I. 359. ubi Laelius primipilus iisdem paene verbis Caeſarem adloquitur, quibus hic milites Stilichonem. CLAVER. *Thoracis* Pulm. & Barth. Codd. unus etiam *Thorace*, & ita Oxon.

261. *Prodimur heu*] ſic prior Moreti. *prodimur*, *deſerimur.* is eſt uſus cum aliis multis ejus verbi. Claverii editio *ſpernimur.* vulgatum certe *Tradimur* ferri non poteſt, quia ſequitur, *tradisne tuas*, *Dux optime*, *dextras?* niſi illic cum Lucenſ. Gyrald. prim. Vatic. & altero Moreti, *ſpernisne* legendum, quod verum arbitror. HEINS. *ſpernesne* marg. Iſingr.

262. *Dextras*] *turmas* Oxon.

263. *Probavit*] *probarit* marg. Mor.

265. *Meruit*] *metuit* Exc. Voſſ.

267. *Dilectosve*] *dilectosque* MS. Pulm. *dilectosne* Oxon.

270.

Tempeſtas ſubeunda mihi: qui forte nefandas
Jam parat inſidias: qui nos aut turpibus Hunnis,
Aut inpacatis famulos praeſtabit Alanis.
Quamquam non adeo robur defecerit omne,
Tantave geſtandi fuerit penuria ferri.
Tu licet occiduo maneas ſub cardine Solis,
Tu mihi dux ſemper, Stilichon; noſtramque vel abſens
Experiere fidem. dabitur tibi debita pridem
Victima: promiſſis longe placabere ſacris.
  Triſtior Haemoniis miles digreſſus ab oris
Tangebat Macetum fines, murosque ſubibat,
Theſſalonica, tuos. ſenſu dolor haeret in alto
Abditus, & tacitas vindictae praeſtruit iras:
Spectaturque favens odiis locus, aptaque leto
Tempora. nec quisquam tanta de plebe repertus,

Pro-

270. *Turpibus Hunnis*] Supra de Hunnis aliquid attigimus, de quibus fabulas narrare videtur Miſcella Hiſtoria, *minutum, tetrum, & exile ſeu animal ſignis ſolis intelligibile; facies pavendae nigredinis, immo oſſa, non facies, habetque magis puncta quam lumina.* Sidonius Carm. II. v. 250. *Fornice non ſpatioſo Magna vident ſpatia.* quem vide. a Valente Imp. excepti ſunt, iisque agri in Thracia adſignati. CLAVER.

271. *Impacatis*] Cum MS. & Vicetin. & Pariſienſis legant *implacatis*, neque ſententia ſit inepta, cur id nos rejiciamus. DELR. Ita & Lovan. Oxon. Leidenſes duo & quatuor Barthii. Ed. Ald. Parm. Colin. ſed *impacatis* ſervat Heinſius. vid. IV. Conſ. Honor. 387. & Virgil. III. Georg. 408.

Atque impacatos a tergo horrebis Iberos. BURM.

Alanis] Amm. Marcell. *Alani ex montium appellatione cognominati, proceri paene omnes, crinibus mediocriter flavis, oculorum temperata torvitate:* judicatur ab iis beatus, qui in praelio animam fudit, quod etiam confirmat Poëta de bello Getico. CLAVER.

273. *Tantave geſtandi*] *geſtati* Lucenſ. qui & ſupra pro *praeſtabit*, *praebebit* cum Gyrald. & prim. Vatic. minus probo. HEINS. *Tantane* Leid. duo. Lovan. Edit. Vicetin. Parm.

274. *Tu licet occiduo*] *occidui* unus Mediceus. concinnius. *coeli* etiam pro *ſolis* Lucenſ. Gyrald. & ſeptem alii. nil muto. noſter Lib. I. in Eutrop. 397. *alio Phoebi de cardine ſurgunt Crimina.* HEINS. *ſub culmine coeli* Ed. Vicetin.

275. *Tu mihi*] deerat hic verſus Leidenſi.

276. *Debita*] vid. Lib. I. 369.

277. *Promiſſis longe*] *Longum* idem Mediceus. non male, id eſt, diu promiſſis. HEINS. Ita apud Stat. II. Theb. 707. *tenerae jam longum oblita juventae.* ubi alii codices *longe*, alii *dudum*. Ovid. X. Met. 65. *nec longum pueri fato laetabere.* ubi *longo* alii. iterum Stat. VII. 300. *nec longum & pulcher Alathreus editus.* quod plene effert Virgil. II. Georg. 79. *nec longum tempus & ingens exiit arbor.* BURM.

279. *Tangebat Macetum fines*] Non *Macedum*, Lucenſ. prim. Vatic. & duo alii, quod & Barthius vidit, nec aliter in antiquiſſimis libris Prudentii, Silii, Val. Flacci, Statii, Lucani, aliorum poëtarum, ſcribitur. qua de re magnus Scaliger ad Manilium. ſic & Lib. II. in Eutrop. emendavimus. HEINS.

280. *Theſſalonica*] Urbs ampliſſima, Rufino, cladis praeteritae, ni fallor, auctori infenſa. CLAV.

282. *Favens odiis*] *odii* Ald. Colin. *odio* Lovan.

283. *Tanta de plebe repertus*] *Pube* Lucenſ. Gyrald. Vatic. & duo alii. ſic bello Gildon. 416. *praecipuos electa pube maniplos* dixit. vulgata lectio ferri etiam poteſt. *vulgus* enim mox eosdem milites vocat. mox *corda minacia* Pricaeanus, non *minantia*. *micantia* prim. Vatican. HEINS. Ego hic *plebe* retinendum puto. nihil enim miri, ſi duces & honeſtioris ordinis militantes, qui etiam *pubis* nomine poſſunt intelligi, potuerint corde ſuo premere verba minantia, ſed inter manipulares nullum repertum, cui incauto exciderent verba talia, hoc mirandum maxime. variatio vero illa librariis centies excidit. ut Bell. Gildon. 185. 416. apud Val. Flacc. V. 386. vid. Drakenb. ad Sil. VIII. 371. & alios. jam vero milites gregarios *vulgus* & *plebem* dici, nemo huma-

Proderet incautis qui corda minantia verbis.
Quae non poſteritas, quae non mirabitur aetas
Tanti conſilium vulgi potuiſſe taceri,
Aut facinus tam grande tegi? mentisque calorem
Non ſermone viae, non inter pocula rumpi?
Aequalis tantam tenuit conſtantia turbam:
Et fuit arcanum populo. percurritur Hebrus,
Deſeritur Rhodope, Thracumque per ardua tendunt,
Donec ad Herculei perventum nominis urbem.
Ut ceſſiſſe ducem, propius veniſſe cohortes,
Cognita Rufino: magna cervice triumphat,
Omnia tuta ratus, ſceptrumque capeſſere fervet,
Et conjuratos accendit voce clientes.
Vicimus, expulimus. facilis jam copia regni.
Nullus ab hoſte timor. quid enim? quem poſcere ſolum

Hor-

manior ignorat. & ita mox vocat *vulgus*. hinc in loco de Bell. Gild. *electam pubem* recte dicit, ubi *electa plebs* ineptum eſſet. hic vero *tanta de plebe* omnem multitudinem gregalium militum intelligit. BURM.

284. *Proderet*] *Proderit* Ed. Vicetin.

287. *Mentisque calorem*] *mortisque* Cod. Barth.

288. *Non ſermone*] *nec ſermone* Lovan. illud *rumpi* merito ſuſpectum Barthio. an *fundi*? ut ita *fundere* & *rumpere queſtus* Lib. II. de Rapt. 249. certe *rumpi* admodum dure *calori* jungi, vidit jam Barthius. niſi Claudiano haec ſint ignoſcenda. BURM.

289 *Tantam turbam*] *turmam* Pricaeanus. *mentem* tertius Vatic. forte *gentem*. HEINS. ſic infr. v. 343. & VI. Conſ. Honor. 253.

290. *Hebrus*] *Haemus* Gyrald. Lucenſ. & Medic. ſequentia confirmant. de montibus enim ſermo. HEINS. nec *percurritur* recte fluvius dicitur.

292. *Hercule*] Thraciae Heracleam accipio. Stephanus: Ἡράκλεια πόλις Θρᾴκης, ἐν τῷ πόντῳ διάσημος &c. varias enim eo nomine civitates recenſet. DELR. Quidam vir inſignis urbem Heracleam explicat: non bene, quamvis ea ſit πόλις τῆς Θρᾴκης. Herculeum vero nomen Byzantem indicat. Ammianus tradit Herculem comitis ſui Bizantis memoriae dedicaſſe urbem, quae nunc Conſtantinopolis. CLAVER. in Gloſſa Leidenſi explicatur *Tyrintham*.

295. *Ratus*] *intus* Ed. Vicetin.

296. *Conjuratos clientes*] *conjuratas cohortes* multi ex ſcriptis, ſed male. ſupra, *circumque armata clientum agmina*. pro *hortatur*, *oſtendit* novem ſcripti. tres *affatur*. *accendit* uterque Oxon. & pro diverſa lectione primus Vaticanus. quod verum, ut apud Virgilium, *Martem accendere cantu* tubicen dicitur. ſupra Lib. I. 302.

Eruit, inſtauras: accendit proelia, vincis.

& hoc ipſo libro vs. 173.

Pugnandi cupidas accendit voce cohortes.

Silius Lib. XII. 350.

Isque ubi Torquatum raptim properata ferentem
Signa videt, pugnaeque avidas accendere dextras.

ita prima editio. Lib. XVII. 293.

Dux vetus armorum ſcitusque accendere corda
Laudibus.

atque hoc modo ille ſaepe. HEINS. *affatur* Barthii Cod. *conjuratas cohortes* Exc. Wolf.

298. *Vincere ſolum*] vet. German. *poſcere*. id ſi manuſcripti cujusdam auctoritate niteretur, meritiſſimo maximi facerem. nam *poſcere* ſignificat provocare, ut vult Marcellus. DELR. Lucenſ. Gyrald. Iſingr. *poſcere*, quod quid ni ſequamur? apud Virgil. VIII. 614.

Aut acrem dubites in proelia poſcere Turnum.

& XII. 466.

—— ſolum denſa in caligine Turnum
Veſtigat luſtrans, ſolum in certamina poſcit.

Lucan. Lib. IV. 466.

—— qui vincula ferro
Rumpere conatus poſcit ſpe proelia nulla.

Statius Theb. VIII. 393. de equis, *proelia poſcunt Hinnitu, tolluntque armos.* Silius I. 420.

Tum ductorem avido clamore in proelia poſcit.

amat hoc verbum noſter. quandoque tamen ſumit

pro

Horruit, hunc tanto munitum milite vincat?
Quis ferat armatum, quem non ſuperavit inermem?
I nunc, exitium nobis meditare remotus
Incaſſum, Stilichon: dum nos longiſſima tellus
Dividat, & mediis Nereus interſtrepat undis.
Alpinas tranſire tibi, me ſoſpite, rupes
Haud dabitur. jaculis illinc me figere tenta.
Quaere ferox enſem, qui noſtra ad moenia tendi
Poſſit ab Italia. non te documenta priorum,
Non exempla vetant? quis par conatus adire
Has jactat vitaſſe manus? detruſimus orbe

pro deſiderare, aut libenter adire, vel etiam requirere, Lib. III. de Rapt. 387.

—— Cadmi ſeu moenia poſcat,
Sive Thyeſteis properet ſaevire Mycenis.

& ſupra Lib. I. 120. *Phlegethonta ſonorum Poſcit.* Nuptiis Celerinae v. 29.

—— iterque ſuorum
Agmen & innumeros Hymenaeum poſcit amores.

ut illic meliores libri legunt, non *quaerit. poſcere ſpectacula* Lib. II. in Eutrop. 365. *poſcere verbera* Conſ. Manlii 223. Caeterum nondum integer aut plane ſanatus eſt locus. Legendum videlicet:

—— quid enim, quem poſcere ſolum
Horruit, hunc tanto munitum milite vincat?

perperam *quis enim* in editis ſcriptisque legitur hactenus. quam conjecturam codex V. C. Antonii Oiſelii ab Emerico Bigotio noſtro ad me miſſus confirmat. & paulo poſt pro, *quis ferat armatum* opinor a Claudiano nobis fuiſſe relictum, *Qui ferat*, pro quomodo. eſt enim de Stilichone ſermo, niſi mavis *Quid ferat*. Heins. *poſcere* in quibusdam ab Heinſio adductis locis pro adire debere capi vidimus ad Lib. I. 120. *quid enim* ſaepe occurrit, etiam a librariis vitiatum. vid. ad Ovid. v. Ep. 69. Horat. I. Sat. I. 9. Burm.

300. *Inermem*] *inertem* Ed. Claverii & Gryph. ita ſaepe variant apud Virgilium codices. & Stat. I. Silv. II. 80. ſed *armatum* poſcit hic *inermem*. Burm.

302. *Incaſſum*] *in caſum* Lib. Barthii, qui ſuſpicatur aliquid aliud deliteſcere. ſed ita fere ſemper librarii variarunt. Burm.

303. *Nereus interſtrepat undis*] *interfluat* prim. Vatic. & marg. Iſingr. Forte *interluat*. Heins

304. *Me ſoſpite*] *me conſule* marg. Iſingr. & Barthii codex.

305. *Illinc*] *illic* Oxon. Edit. Vicetin. & Parm.

306. *Tendi*] pro porrigi, extendi debet capi. ſed aliquid abſurdi ineſſe videtur. quis enim talem enſem, qui, vel ſi adſideret urbi Stilichon, ad moenia poſſet extendi, umquam fingeret aut ſomniaret. timidus & dubitans conjicerem Claudianum ſcripſiſſe:

Quaere ferox arcum, qui noſtra ad moenia tendi
Poſſit ab Italia.

tendere arcum, *ſagittas*, obvium eſt. ſimilem *enſis* mutationem in *arcum* tentavimus infra I. in Laud. Stilich. 114. ubi vide. Burm.

307. *Monumenta priorum*] Lucens. *documenta.* quod magis placet. IV. Conſ. Hon. 141. *quae tunc documenta futuri.* Conſ. Manl. 47. *rerum documenta.* Heins. Ovid. III. Metam. 579. *tuaque aliis documenta daturus Morte.* & ibi *monumenta* in ſcriptis erat, in aliis *exempla*. Burm.

308. *Quis nam conatus adire*] *quis par* Vaticanus optimus. & optime quidem. ad paria gladiatorum alluſit. ut Lucan. VII. 695.

—— nam par, quod ſemper habemus,
Libertas & Caeſar erunt.

contra Troilus apud Virgil. I. Aeneid. 475. *impar congreſſus Achilli* dicitur. Heins. *quisquam* Claverii editio. locus Lucani, ab Heinſio productus, non convenit huic, nec Virgiliano. ibi enim *par* neutrum ſubſtantivum de gladiatoribus duobus oppoſitis intelligi debet. hic adjectivum eſt. niſi per adpoſitionem capiamus *quis par*, ut in Lucano *par libertas & Caeſar*. vid. ad Lucan. x. 382. ſed ex Barthii ſententia diſtingui deberet, *Quis par conatus adire, Has jactat vitaſſe, manus?* ut *adire manus* conjungantur. de qua locutione, deſumta etiam a gladiatoribus, egiſſe ſe notat Barthius in Adverſ. XXIV. 5. vel potius XXIII. 16. & 23. & quam locutionem ſoli Plauto uſurpatam pro circumſcribere, fallere, & *adire* pro *obire* poſitum explicat ad III. Rapt. Proſerp. 110. ſed alii de gladiatoribus deſumtam putant. Burm.

309. *Has jactat vitaſſe manus*] *vitare* Lucenſ. ſic

Te medio, tantiſque ſimul ſpoliavimus armis.
Nunc epulas tempus, ſocii, nunc larga parare
Munera, donandumque novis legionibus aurum.
Opportuna meis oritur lux craſtina votis.
Quod nolit, Rex ipſe velit, jubeatque coactus
In partem mihi regna dari. contingat in uno
Privati fugiſſe modum, crimenque tyranni.
Talibus adclamant dictis infame nocentum
Concilium, qui perpetuis crevere rapinis,

Et

infra: *hac Stilicho quem jactas pellere dextra.* pro *pepuliſſe.* Heins. *viciſſe* Exc. Voſſ.

Detruſimus orbe Te medio] Decem ſcripti *deſtruximus orbem Te medio.* & tum *Te medio*, te intercedente, interpretandum. Silius xvi. 222. appoſite,

Haud deformis erit vobis ad foedera verſis
Pacator, mediusque Syphax.

Valer. Flacc. v. 499.

Sed me nuda fides, ſanctique potentia juſti
Huc tulit, & medii ſociatrix gratia Phryxi.

ubi perperam Carrio ex veteri libro, *atque mei.* Statius ſic ſaepe. Propert. Lib. ii. Eleg. viii. 1.

Non ob regna magis diris cecidere ſub armis.
Thebani, media non ſine matre, duces.

Lucan. Lib. i. 100. *Craſſus erat belli medius mora.* atque ita frequenter Poëtae. noſter Conſ. Manl. 250.

——— *quae diſſona ritu*
Barbaries, medii quam non reverentia frangat?

ita veriſſime reſtituit Cl. Gevartius, qui omnino videndus de hoc vocabulo Elect. Lib. ii. cap. 7. confirmat ejus conjecturam Sidonius Appollinaris Narbone, Carm. xxiii. 242.

Pacem te medio darent feroces
Chunus, Sauromates, Getes, Gelonus.

multa horum quoque congeſſit Barthius ad Conſul. Manl. v. 247. ſed quod eodem trahit illa Horatii Lib. ii. Od. xix. *Pacis eras mediusque belli*, vix aſſentior, cum aliter intelligenda ſint. *medius pacis*, quomodo *ſequeſter pacis.* de quo pluribus egi ad Naſon. Faſtor. i. v. 287. Symmach. Lib. iv. Ep. li. *Hinc mihi ſpes ſuboritur, poſſe ejus cetera incommoda te medio ſanari.* ubi videndus Juretus. hoc tamen loco vulgatam lectionem non prorſus damnarim. Heins. *detrudimus* marg. Morini. *deſtruximus* Exc. Wolf.

311. *Nunc larga para*] malo *parari.* atque ita ſecundus Vaticanus. Heins. *ſociis* Oxon. parum vero referre puto, an *parari* an *parare* legas; niſi quod propter unum codicem non facile a vulgato diſcedendum putem. Virgil. i. Georg. 213.

Tempus humo tegere, & jam dudum incumbere aratris.

ix. Aeneid. 12.

Nunc tempus equos, nunc poſcere currus. & Noſter ii. in Eutrop. 365. *non haec ſpectacula tempus Poſcere.* & ita ſaepe alii. contra *tempus agi res* apud Virgil. v. Aen. 638. & alios. deinde notanda illa variatio modorum, ut poſt infinitivum ſequatur gerundium *donandum*, pro *donare* vel *donandi.* ſic ii. in Eutrop. 309. poſt *errare* & *parari* ſequitur,

Nec duce frangendas jactat, ſed judice vires.

Virgil. iii. Aeneid. 234. *ſociis tunc bella capeſſant Edico, & dira bellum cum gente gerendum.* ubi vide notas. Burm.

312. *Donandumque*] Militarem largitionem innuit, quam Corn. Tacitus ſaepicule, & Jul. Paullus L. qui excubias D. de re militari, *Donativum* vocant. Delr.

314. *Quod nolit*] *quae nolit* Oxon. Ed. Ald.

Jubeatque coactus] *ſubactus* prior Leidenſis longe elegantius. Virgil. iv. Georg. 85.

Aut hos verſa fuga victor dare terga ſubegit.

ſic optimus Mediceus & alii. *Coactus* ex interpretamento irrepſit. ſic & Lib. vi. 567. *ſubigitque fateri* pro cogit. Lib. viii. 112. *quae cauſa ſubegit Ignotas tentare vias.* Silius Lib. i. 635. *populi ferro parere ſubacti*, ex optimo codice. Noſter iii. in Stilich. 193.

——— *quod nullo potuit terrore ſubacta*
Libertas Romana pati.

vulgo & ille locus corruptus. Tacitus ſic ſaepe, & alii ex Hiſtoricis. Heins. vid. ad Ovid. vi. Met. 496. & alibi paſſim.

315. *Regna dari*] *magna dari* Leid.

317. *Talibus adclamat*] *Acclamant* Pricaei liber. *Concilium acclamant*, ut *vulgus famulantur* Lib. i. de Rapt. 20. nam ſic legendum. *turba ruunt, vicinia celebrant feſtum*, & ſimilia, apud Ovidium, de quibus illic. noſter ſupra 259. *galeasque ſolutis Humectant lacrymis*, ſcilicet *legio.* nam ſic Lucens. unus Petav. & Delrii codex cum quarto Vaticano. vulgo *Humectat.* Heins. *aſſentit* Leid. *exclamat* Exc. Wolf. Oxon. Lovan. qui & *conſilium. nocentes* marg. Morini.

318. *Crevere*] *nituere* Barthii liber, de quo videndum.

319.

Et quos una facit Rufino cauſſa ſodales,
Inlicitum duxiſſe nihil. dilicta fuere
Nexus amicitiae. jam jam connubia laeti
Deſpondent aliena ſibi, fruſtraque viciſſim
Promittunt, quas quisque petat, quas devoret urbes.
Coeperat humanos alto ſopire labores
Nox gremio, pigrasque ſopor diffuderat alas.
Ille, diu curis animum ſtimulantibus aegrum,
Labitur in ſomnos. vix toto corde quierat:
Ecce videt diras adludere protinus umbras,
Quas dedit ipſe neci: quarum, quae clarior, una
Viſa loqui: Pro! ſurge toro. quid plurima volvis

An-

319. *Rufino*] *Rufini ſodalis* Oxon. m. s.

320. *Duxiſſe*] *dixiſſe* Exc. Voſſ. Ed. Vicetin. *Delicta fuere*] *Funeſta tacere* Lucens. quod non capio. & mox, *jamque & connubia*, & *quae quisque petat*. HEINS.

321. *Laeti*] *lecti* Leidenſ.

323. *Promittunt*] *promittit* Exc. Wolf.

325. *Pigrasque ſopor diffuderat alas.*] *Somnum pigrum* recte dici & eleganter haud nego. ſed *alas pigras* minus approbamus. quare *nigras alas* cenſeo reponendas eſſe. atque ita prim. Vaticanus & Palat. apud Maronem VIII. Aen. 369.

Nox ruit, & fuſcis tellurem amplectitur alis.

Hinc & caſtiganda vulgata Tibulli exemplaria Lib. II. Eleg. I. fin.

Poſtque venit tacitus furvis circumdatus alis
Somnus, & incerto ſomnia pigra pede.

fulvis alis & *ſomnia nigra* perperam nunc legitur. apud Horat. Lib. II. Sat. I. *atris nox circumvolat alis*. de Alecto Virgil. VII. 408.

Protinus hinc fuſcis triſtis dea tollitur alis.

& apud Silium Lib. III. 324.

—— *Corus*
In media ora nives fuſcis agit horridus alis.

noſter Bell. Get. v. 201.

Famaque nigrantes ſuccincta pavoribus alas.

HEINS. ita & Barthius in ſuo libro exſtare teſtatus eſt. ſed contra omnes codices talia obtrudere temerarium. nec video rationem, cur non *pigrae alae* ſomno poſſent adſcribi, ut contra *veloces* Mercurio apud Ovid. Epiſt. XVI. 61.

Conſtitit ante oculos actus velocibus alis.

& Perſeo apud eumdem IV. Met. 723.

Ille avidos morſus velocibus effugit alis.

Somno ergo, pigro deo, recte *pigrae alae* dantur, ut ita *pedes lenti*, *pigri*, *pigrae manus* aliis, *veloces*, *celeres* aliis pro ſua cuique natura adtribuuntur. ſic noſter de Megaera, antitheſi non ineleganti, ſupra Lib. I. 123.

Pigraque veloces per Tartara concutit alas.

Torpedini Idyll. III. 17. dat pigra flamina, quia ipſa eſt pigra,

Pigra venenatis effundit flamina venis.

contra *fulvas alas* tribui buboni non patitur Heinſius apud Ovid. v. Met. 546. ubi *ravas* praefert, quum tamen nocturna ſit avis, & ideo recte nigrae ipſi alae adſcribi poſſunt *furvae*, ut ibi in codice MS. eſſe Cioſanus teſtatur, & ut *furvas alas* pro *fulvis* Ovidio VI. Met. 707. reddit Broukh. ad Propert. III. V. 29. & ita Critici ſolent in his epithetis *pigra* & *nigra*, *fulva*, *fuſca*, *furva* judicium variare, & haec mutare illis ut lubitum eſt. vide modo Broukh. notas ad Tibull. II. I. in fine, ubi de Somno alato plena manu agit. BURM.

326. *Ille diu curis*] *Inſtantibus curis*, ait Curtius, *agitant ſaepe per ſomnium ſpecies imminentium rerum*. CLAVER. pro vulgata *aeger*, *aegrum* Aldus & ſcripti fere omnes, quod fruſtra improbant viri docti. ſic Ovid. Rem. Am. 129.

Cum dederit lacrimas, animumque expleverit aegrum.

& appoſite Valer. Flacc. VI. 623.

Talibus aegra movens nequicquam pectora curis.

prior Leidenſis *aegre*, etiam non male. HEINS. *aegre* lib. Barthii & Leid. *famulantibus* Exc. Voſſ. *diu a curis* lib. Barth. mihi *aeger* magis placet, cum diu inſomnis jacuiſſet ob curas, tandem labitur in ſomnos. ita mox *anxius*. BURM.

327. *Vix*] *vir* Leid.

328. *Diras*] *duras* Oxon. & Leid. *adludere fortiter* Exc. Voſſ.

329. *Clarior una*] in Palatino *ſaevior*. HEINS. ita & Barthii liber.

Anxius? haec requiem rebus finemque labori
Adlatura dies. omni jam plebe redibis
Altior, & laeti manibus portabere vulgi.
Has canit ambages. occulto fallitur ille
Omine, nec capitis ſentit praeſagia fixi.
Jam ſummum radiis ſtringebat Lucifer Haemum,
Feſtinamque rotam ſolito properantior urguet,
Tandem Rufini viſurus funera, Titan.
Proſiluit ſtratis, denſaeque capacia turbae
Atria regifico juſſit ſplendere paratu,
Exceptura dapes: &, quod poſt vota daretur,
Inſcribi propiis aurum fatale figuris.

Ipſe

331. *Labori*] *Timori* Lucenſ. eadem hic ambiguitas, quae in reſponſo Delphicae Phaemonoes Appio dato apud Lucan. V. 195.

——— *ſoluſque quietem*
Euboici vaſta lateris convalle tenebis.

ubi per *quietem* mors, ut & hic, intelligitur. Burm.

333. *Laeti*] *laetis* lib. Barthii.

334. *Occulto*] *occulato* marg. Morini.

335. *Nec capitis fixi.*] At enim Artemidoro, ſomniantibus quid tale, portenditur diadema. Claver. *ſenit praeſagia fixi* Lucens. Gyrald. & quatuor alii. vulgo *fixi praeſagia ſenſit.* Vatic. *ſenſit praeſagia diri.* nec ſequor tamen. Hoc vult, quod Capitolinus in Pertinace, *caput ejus conto fixum milites in caſtra pertulerunt.* Notus mos ille veterum. noſter ipſe de Rufino infra. Heins. *non capitis* Ald. *diri* marg. Iſing.

337. *Properantior*] *properantius* Exc. Wolf.

338. *Rufini viſurus*] *viſurus Rufini* Ald. *Rufini flumina* Exc. Wolf.

339. *Proſiluit ſtratis*] *Deſiluit* Lucenſ. non male. Feſcenninis tamen v. 126.

Tum victor madido proſilias toro.

Heins. editiones priſcae omnes, praeter Claverianam, Blavianam, Elzevirii, & recentiores, non habent diſtinctionem poſt *Titan*, & conjungunt τῷ *proſiluit* &c. ſed male; non enim Titan in ſtratis jacere fingitur, ſed Rufinus. *proſiluit* vero non mutem. nam notat etiam ſimul ex cubiculo progreſſum ad ſocios & domeſticos, quum *deſiliens* poterit in cubiculo ſuo manere. ſic *penetralibus proſilire* VI. Conſ. Honor. 358. & I. in Rufin. 129. *proſilit* & *egreſſa* jungit, & ita paſſim alii. *deſiluit* eſt Gloſſatoris, non capientis vim praepoſitionis *pro.* Burm.

340. *Atria juſſit ſplendere*] Ad morem inſuetum; nam in atriis ſalutationes quidem fiebant, ſed convivia in coenaculo ſeu triclinio; ſed tamen epulae triumphales in atrio Capitolii exhibebantur: ex Zonara Lib. II. Annal. in Camillo, Faber Lib. I. Semeſtr. c. VI. & nonnihil Servius ad illud Maronis III. Aeneid. 353. *Illos porticibus rex accipiebat in amplis.* vide convivium Didus I. Aeneid. in fine. Dempst. pro *regifico*, *mirifico* Leid. *peractu* etiam alter Leid. man. prim. mox *exceptura dies* Leid. idem. imitatur hic Val. Flacc. VI. 652. *menſaeque paratu regifico.* & Sil. II. 273.

Regifice exſtructis celebrant convivia menſis.

noſter IV. Conſ. Honor. 337.

Neu tibi regificis tentoria larga redundent
Deliciis.

iterum in Bell. Gildon. 181.

Splendet Tartareo furialis menſa paratu.

ſplendere in hac re proprium eſſe verbum diximus ad Phaedrum IV. 24. & ad Virgil. I. Aeneid. 637. ubi *regali luxu*, quem hic *regificum paratum* vocat. de voce *peratus* vid. ad Virgil. II. Aeneid. 61. Burm.

341. *Poſt vota*] id eſt, imperium ſuſceptum, cum vota ſuſcipiebant, quae inde poſt quinquennium, decennium &c. iterabantur. ut ſatis notum ex nummis & Hiſtoria Auguſta. non cepit Delphini interpres, qui explicat *poſt deſideria explicata*, obſcuriſſime. & male Claverius de Praefectura Praetorio capit, refutatus a Barthio, qui de Imperii conſortio recte explicat. Burm.

342. *Inſcribi aurum*] Hic notabis, quanta fuerit praerogativa Praef. Praetor. qui nummos aureos ſua figura cudere, ac donativum militibus, more Imperatorum, dare conſtituerit. Claver. *Inſculpi* Lucenſ. Gyrald. & prim. Vatic. non audio. Juvenal. Sat. VI. 205. *ſcripto radiat Germanicus auro.* Mart. XI. Ep. 5.

Scriptus es aeterno nunc primum Jupiter auro.

Ovid. Epiſt. XIV. 128.

Scriptaque ſint titulo noſtra ſepulcra brevi.

quae ibi vera lectio, non *Sculptaque.* ſic & Statius

Lib.

Ipſe ſalutatum reduces poſt proelia turmas
Jam regale tumens, & principe celſior, ibat,
Collaque femineo jactabat mollia geſtu,
Imperii certus: tegeret ceu purpura dudum
Corpus, & ambirent ardentes tempora gemmae.
Urbis ab anguſto tractu, qua vergit in Auſtrum,
Planities vicina patet. nam cetera Pontus
Circuit, exiguo dirimi ſe tramite paſſus.
Hic ultrix acies, ornatu fulgida Martis,
Explicuit cuneos. pedites in parte ſiniſtra
Conſiſtunt: equites illinc poſcentia curſum
Ora reluctantur preſſis ſedare lupatis.
Hinc alii ſaevum criſtato vertice nutant,

Et

Lib. I. Silv. I. 100. *Apelleae cuperent te ſcribere cerae.* HEINS.

345. *Jactabat mollia geſtu*] Ita ſcripti fere omnes & editiones nonnullae. *geſtabat* antea legebatur, quod durum propter τὸ *geſtu*. Ovid. Met. III. 726.

Collaque jactavit, crinemque per aëra movit.

Varro Eumenidibus,

—— *tibi nunc ſemiviri*
Teretem comam volantem jactant tibi Galli.

jacere dixit Catullus de Berecinthia, Carm. LXIV. *capita Maenades uda jaciunt bederigerae.* ſic legendum, non *vi jaciunt.* Tacit. XI. Annal. 31. *Ipſa crine fluxo thyrſum quatiens, juxtaque Silius edera vinctus, gerere cothurnos, jacere caput.* Lucenſis tamen *ſolvebat.* optime. ſic *luxu ſolvi*, quo verbo eleganter effeminatos ac molles Rufini geſtus expreſſit. ſic *molli languore ſolutus* apud Naſonem XI. Met. 648. HEINS. *jactabat* etiam Exc. Wolf.

346. *Purpura*] Martialis, *Non quicumque capit ſaturatas murice veſtes*, ac Praefectura Praet. teſte Eunapio, Βασιλεία ἐςιν ἀπόρφυρος. Sane olim apud nos Major Palatii dici potuit, Ἔπαρχος τῆς Βασιλικῆς αὐλῆς. Cedrenus de Rege Fr. ait, Πρόοικον ἔχειν γνώμην αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔθνους εἰς πάντα πράγματα. Quod quidem nihil derogat Monarchiae, ſub cordato principe, qui inſtar eſt ſummi magiſtratus, alter vero judicis dati. CLAVER.

Tegeret ſeu purpura dudum Corpus] *Tutum* Claverius cum Schedis apud me Gudianis. *numdum* Excerpta Pomponiana. tert. Vatican. Palatin. & quatuor alii *nudum.* unus *nundum.* viderint acutiores. HEINS. Nihil video in vulgata lectione quod moretur. ibat faſtu imperatorio, quaſi jam dudum fuiſſet Auguſtus, & purpuram & geminatam coronam geſſiſſet. *nudum* Vicetin. Colin. *nundum* Parm. mox *alis ardentes ambirent. tegit & ceu* Exc. Wolſ. BURM.

347. *Gemmae*] Quaſi imperiali diademate cingeretur. DELR.

348. *Urbis ab anguſto*] Conſtantinopolis tribus partibus mari alluitur, eſtque paeninſula, quam efficiunt Pontus, Boſphorus, Propontis. vide Socratem. CLAVER.

Qua] *quae* Vicetin. Parm. Ald. Colin.

350. *Tramite*] pro *tramite*, *limite* Lucenſ. HEINS. *limite* Exc. Voſſ. *eximio dirimit* Vicetin. idem hic dicit quod Lucanus VI. 25. de Dyrrachio,

Exiguo debet, quod non eſt inſula, colli. BURM.

351. *Fulgida ferri*] Ex veteri libro repoſui *lucida Martis.* agit autem de cataphractis militibus, de quibus poſtea latius. DELR. *Martis* Aldus & plerique ſcripti. placet. *ornatum Martis* arma vocat. *ornatu lucida Martis* Schedae Gudianae. HEINS. *lurida & lucida* libri Barthii. *Martis* Exc. Wolf. ſic in *ferro & marte* variant libri apud Ovid. VI. Met. 464. & XIII. 255. BURM.

353. *Conſiſtunt*] *conſtituit* Exc. Voſſ. *illic* multi. mox *ora reluctantum* Exc. Voſſ. & *ſudare* Iſingr. pro *ſedare. ſudare* liber Barthii.

355. *Hinc alii ſaevum* &c.] *Hic* Leidenſes, Pulm. & edd. Vicetin. Parm. Ald. Colin. *ſenium criſtato* lib. Barth. & Vicetin. *nudant* Lovan. *ſenium mutant* Vicetin. ſuſpectus locus, nec a librario illud *ſenium mutant* proficiſci potuit. poſſet explicari, ſordes, & incultum horridumque habitum, quem in itinere habuerunt, nunc mutant criſtatis galeis & fulgentibus armis & veſte verſicolore. iter facientes, horrore capitis & comarum ſenes, nunc criſtatis galeis in juventutem rediiſſe videbantur. conferenda illa Rutilii Lib. I. 115. ubi Romam adloquitur,

Erige crinales lauros, ſeniumque ſacrati
Verticis in virides, Roma, refinge comas.

 ubi

Et tremulos humeris gaudent vibrare colores,
Quos operit formatque chalybs. conjuncta per artem
Flexilis inductis animatur lamina membris,
Horribilis viſu. credas ſimulacra moveri
Ferrea, cognatoque viros ſpirare metallo.
Par veſtitus equis. ferrata fronte minantur,
Ferratosque levant ſecuri vulneris armos.

Divi-

ubi vide commentatores, & ita ſerpens poſitis exuviis juveneſcens *ſenium* deponere dicitur. vid. Barth. ad Stat. IV. Theb. 97. BURM.

357. *Quos operit*] Adſcribere lubet Marcellini verba (ex Lib. XXV. cap. I.) huic loco multum lucis allatura. ſunt haec: *Erant autem omnes catervae ferratae, ita per ſingula membra denſis laminis tectae, ut juncturae rigentes compagibus artuum convenirent. humanorumque vultum ſimulacra ita capitibus diligenter aptata, ut inbracteatis corporibus ſolidis, ibi tantum incidentia tela poſſint* (malo *poſſent*) *haerere, qua per cavernas minutas & orbibus oculorum adfixas parcius viſitur, vel qua per ſupremitates narium anguſti ſpiritus emittuntur.* DELR.

Formatque chalybs] Egregia deſcriptio, cui adjungas locum Ammiani Lib. 25. Livius horridum militem eſſe vult, non caelatum auro aut argento, ſed ferro & animis fretum, ideo forte Plutarchus adſerit, non adeo ridiculam fuiſſe Diomedis & Glauci permutationem. CLAVER. *firmatque* Oxon. *quos* ad *humeros* non *colores* referendum. *format*, id eſt ipſa membra exprimit. BURM.

Conjuncta] *convicta* Lucenſ. forte *convincta*. Heinſ. *per artus* Tholoſan.

358. *Hamatur lamina*] Eſt hoc inſignis ſciolorum audaciae veſtigium, qui cum *animatur*, quod in MSS. & veteribus impreſſis cernitur, intelligentia non aſſequerentur, inſulſe ſubſtituerunt *hamatur*, quod nihil genii continet. ſecus ac *animatur*. membra etenim humana armis, id quod anima corpori, praeſtant. DELR. Mart. Ant. Delrio in ſuis notis, & in Senec. Trag. Troade, dum nimis temere & impudenter alios reprehendit, inſcitiam ſuam oſtendit. *hamare* enim quid ſit non intelligit. *Animatur* legit Delrio, quam, inquit, lectionem Pulmannus in contextum recipere debebat. PULMANN. Quidam malunt *Animatur*. ego lectionem antiquam retinui. *Hamatos ungues* dixit Ovidius Li.bXII. Met. ſed Lucretius Lib. II. magis ad rem, *Aut magis hamatis inter ſe perque plicatis.* quae plane conveniunt loricae nexili ſive annulatae. Idem, *junctura horum optima conſtat.* Eſt etiam quaſi ut annellis, hamisque plicata. Virgilius pulchre III. Aeneid. 467. *Loricam conſertam hamis, auroque trilicem.* Ne vero te lateat, in veteri codice non fuit aſpiratio. *Animatur* vero non parum habet gratiae, quae cum pulchre eniteat in ſequentibus dilata eſt, non etiam ablata: vide autem nummos veterum Impp. dices nos non falli judicio in loricae deſcriptione, ſive Annellis, ſive ſquamis cenſeatur. ſed figurae Diocletiani & Maximiani id ſatis indicant, ut alias omittam. CLAVER. Laminarum mentio frequens in loricarum deſcriptione, ex iis enim conſertae erant. Turneb. XXIX. Adverſ. 35. Servius ante illum ad V. Aeneid. *Levibus huic hamis conſertam, auroque trilicem.* Stat. IV. Theb. *ter inſuto ſervant ingentia ferro pectora.* Virgil. IX. Aeneid. 707. *nec duplici ſquamma lorica fidelis & auro Suſtinuit.* Laminarum ſane aliae ſquamas referebant, aliae hamos. pro ſquammis puto noſtrum dixiſſe *laminas*. Sidonius: *ſutilis illi Circulus impactis loricam texuit hamis.* quaere plura apud Lipſium de Militia Romana Lib. III. Dial. 6. DEMPST. Miror, qui hanc lectionem *hamatur* mordicus tuentur, non adduxiſſe Silii iſta Lib. V. 139.

Loricam induitur, tortos cui nexilis hamos
Ferro ſquama rudi permixtoque aſperat auro.

animatur tamen cum veterrimis libris legendum probavi Lib. III. de Rapt. 386. vidit & curis ſecundis Barthius, & egregie locis Claudiani prorſus ſimilibus adductis veram lectionem aſſeruit, qui hoc loco conſulendus omnino. HEINS. *Hammatur* Leidenſ. vid. Rutgerſ. III. Var. Lect. 3. Schott. II. Obſerv. 55. ſed *animatur*, ut & Exc. Wolf. vera lectio, quia lamina illa videbatur cutis corporis vivi; nam loricae illae flexiles nihil impediebant ſingulorum membrorum & juncturarum motum naturalem. BURM.

Cognatoque] *cognatosque* Ald. *cognato* hic eſt, quaſi corpori metallum ſimul adnatum eſſet, ut cutis. BURM.

362. *Ferratosque levant armos*] Cataphractos deſcribit, quorum armatura ex ſolido ferro. de quibus forte noſter de III. Honor. Conſ. 134.

——— *praeſtringit aëna*
Lux oculos, undique ſeges Mavortia ferri.

& apertius VI. Conſ. 569.

Ut chalybe indutos equites, & in aere latentes
Vidit cornipedes; quanam de gente rogabat
Ferrati venere viri?

Ve-

Diviſo ſtat quisque loco. metuenda voluptas
Cernenti, pulcherque timor; ſpirisque remiſſis
Manſueſcunt varii vento ceſſante dracones.
Auguſtus veneranda prior vexilla ſalutat.
Rufinus ſequitur, quo fallere cuncta ſolebat
Callidus adfatu, devotaque brachia laudat
Nomine quemque vocans: natosque patresque reverſis

Nun-

Veget. Lib. III. cap. 6. & Propert. III. El. 9.

Ferreus armato neu cataphractus equo.

erant ergo hi equites tantum, quos Livius Lib. V. in fine IV. Decad. *loricatos* vocat. & Lib. VII. *Hiſtria, millia*, ait, *peditum loricatorum, cataphractos ipſi vocant*, *adjunxit.* iidem *cataphractarii* dicuntur a Pollione in Claudio ſecundo: ſed & *Clibanarii* Lampr. in Alex. Severo. videatur Saluſt. Hiſt. Lib. IV. apud Nonium cap. XVIII. & Serv. ad illud Maronis XI. Aeneid. 770. *Spumantemque agitabat equum.* DEMPST. pro *movent*, *levant* Lucenſ. & Vatic. cum tribus aliis. recte. nam *moveri* jam praeceſſerat. initio Raptus vs. 13. *Colla levant adtrita jugis.* Bell. Getic. 51.

Securas jam Roma levat tranquillior arces.

Stat. III. Theb. 497. *ſic fatur & alto Membra levat ſcopulo.* ut quidem in ſcriptis. HEINS. *vulneris artus.* Exc. Voſſ.

363. *Et juſſo*] meus MS. *diviſo.* DELR. In ſimulatis belli ludicris ita exercebantur tyrones, ut non magis loco cedere, aut ſtationem deſerere liceret, quam ſi res vera ageretur. Aſconius ad illud II. Catilinariae: *loco ille motus eſt.* deſeruiſſe autem ſtationem in acie capitale. ſed nota haec ſunt. DEMPST. Codices complures *Diviſo ſtat quisque loco.* quod verum videri ſupra jam monuimus vs. 25. vulgo *Et juſto*, unde *Ut juſſo*, vel *juſto* non inconcinne elicias. *Diviſo* tamen mallim. Capitolin. Marc. Anton. *Senatus populusque non diviſis locis, ſed in una ſede, propitium Deum dixit.* Corippus Lib. IV.

Diviſum in turmas atque in ſua corpora vulgus.

Noſter Nupt. Honor. 205. *Diviſa properate manu.* III. in Stilich. 275. *Acceleret diviſa manus.* Caeterum in primo Vaticano pro diverſa lectione, *Dimenſo ſtat quisque loco.* eleganter profecto. quomodo apud Virgil. Georg. II. 284.

Omnia ſint paribus numerus dimenſa viarum.

& apud eumdem I. Georg. 231. *orbis certis partibus dimenſus.* Barthius emendat, *Ut juſſo ſtat quisque loco.* HEINS. *Et juſſo* Vicetin. Parm. Ald. Iſingr. Colin. utraque lectio defendi poteſt. ſed tamen librario potius *juſſo* in mentem venire potuiſſe, quam *diviſo* crediderim. ſic *juventus vaſtos ambit diviſa penates* apud Lucan. X. 484. id eſt locis diverſis, non in unum coacta. BURM.

364. *Cernenti*] *Cernendi* Lovan. Exc. Voſſ. Pricaean.

Pulcherque timor] Elegans locus. Pacatus de Theodoſio: *populus viſendi ſtudio blandam tibi faciebat injuriam*; eadem figura, ſi non eodem ſenſu. CLAVER.

365. *Dracones*] Erant ſigna haſtis infixa, ut Aquilae, non ignota Indis, ac Perſis & aliis gentibus. Caeterum puto id Romanos feciſſe in memoriam Aeſculapii, de quo Ovidius in Metam. Plin. Draconem ejusmodi ad ſua tempora tradit propagatum fuiſſe, ſed fraudem detegit Proſper Aquit. cum ait mechanica arte formatum fuiſſe, gladium vero ore geſtabat oculis gemmeo fulgore rutilantibus, cui virgines miſellae ac jamjam in ſpecum inopinato lapſurae devovebantur. Propertius haec fere attingit, ſed hanc machinam religioſus quidam vir Stilichoni ob meritum cognitus, ſubvertit. In epiſtola vero Conſtantini Imp. ad Euſebium cave credas hunc intelligi Draconem Dei providentia de communi adminiſtratione depulſum; Maxentius enim fuit, atque eo nos traxit Hiſtoriae voluptas, & hic Poëta ad Hiſtoriam pertinet. CLAVER.

366. *Auguſtus vexilla ſalutat*] Arcadius ſcilicet labarum ſalutat venerandum propter crucem, ſive nomen Chriſti. neque enim Dracones veneratur Chriſtianus Imperator, ut Artabanus ille, qui adoravit Aquilas & Caeſarum imagines. inde tamen haud probaveris, Poëtam hunc jam tum fuiſſe orthodoxum, niſi ex parte. Ne vero mireris Dracones cum Labaro miſceri, Prudentium habes auctorem fide dignum, ubi de Honorio & Stilichone ad pugnam euntibus,

—— Prima haſta Dracones
Praecurrit, quae Chriſti apicem ſublimior effert.

Labarum autem hic Poëta non recipit ob novitatem dictionis, atque alia mente forte, quam Julianus Imp. CLAVER. *Arcadius* marg. Iſingr. ed. Claver.

367. *Qui fallere cuncta ſolebat*] *Quo* Barthius. confirmat Vaticanus primus. HEINS.

369. *Nomine quemque vocans*] *Vocat* Luc. Gyrald. & prim. Vatic. HEINS.

Natosque patresque &c.] Milites apud Tacitum neque conjugiis ſuſcipiendis, neque liberis alendis aſſue-

Nuntiat incolumes. illi, dum plurima ficto
Certatim ſermone petunt, extendere longos
A tergo flexus, inſperatoque ſuprema
Circuitu ſociare parant. decreſcere campus
Incipit, & clypeis in ſe redeuntia junctis
Curvo paullatim ſinuantur cornua ductu.
Sic ligat inmenſa virides indagine ſaltus
Venator: ſic adtonitos ad litora piſces
Aequoreus populator agit, rarosqus plagarum
Contrahit anfractus, & hiantes colligit oras.
Excludunt alios. cingi ſe fervidus ille
Neſcit adhuc, graviterque adprenſa veſte morantem
Increpat Auguſtum: ſcandat ſublime tribunal:
Participem ſceptri, ſocium declaret honoris.
Quum ſubito ſtringunt gladios. vox deſuper ingens
Infremuit: Nobis etiam, deterrime, nobis

Spe-

aſſueti. Claudius vero Imperator militibus, quia uxores habere non poterant, jus maritorum ex lege indulſit, ut Dio probat. CLAVER. *notos* Vicetin. Ald. Parm. *natumque patremque* lib. Barthii.

371. *Extendere longos*] Non *intendere* Luc. & Gyrald. iidem pro *amplexus*, *flexus*, quod praefero. HEINS. *extendere* Heinſius in primis editionibus. ſed *intendere* placuit deinde. vid. ad Val. Flacc. VII. 114. ſed *extendere* eſt explicare, evolvere agmen in orbem, quo eum cingerent. BURM.

376. *Virides indagine ſaltus*] ſic Raphelengius ex veſtigiis Iſingriniani libri, quod a Lucenſ. Gyrald. Vatic. & quinque aliis confirmatur. vulgo *virides ſilvas.* noſter III. de Rapt. 203. *nec virides audebat viſere ſaltus.* apud Maronem IV. 122.

Dum trepidant alae, ſaltusque indagine cingunt.

Iſingrinus *Venetos ſaltus*, ut *Venetos montes* Feſcenninis v. 48. dixit. ſic & *Libyci ſaltus* Bell. Gild. 356. & *Calabri ſaltus* apud Silium VII. 365. *immiſſa* etiam *indagine* pro *immenſa* Iſingrinus, quod de nihilo non eſt. etſi *vaſtam indaginem* a Lucano Lib. VI. 42. dici ſciam. ubi male *vaſtas feras.* Idem Lib. III. 426.

Hanc jubet immiſſo ſilvam procumbere ferro.

vide notas Conſ. Manlii vs. 331. HEINS. ſed *immittitur ferrum* & ſimilia, obvia ſunt. ſed indagine cingitur ſaltus. quare *immenſa* praefero. & ſaepe vox in *immiſſam* tranſiit. ut apud Ovid. v. Met. 338. & alibi. *immiſſa Venetos* marg. Marcilii. *ſaltus* etiam Exc. Wolf. BURM.

279. *Hiantes oras*] *biantia colligit ora* Oxon. pro varia lectione.

380. *Excludunt alios*] Haec dependent ex comparatione, ut enim piſcator minuſculos piſces rejicit in aquam, & quaſi excludit, ut opimiorem praedam retineat, ſic militum corona involvit Ruſinum hujus rei imprudentem. hic vero lux aliqua per me Claudiano adfulſit, ni fallor. CLAVER. forte *excludens.*

Cingi ſe fervidus ille] *Angi* in quinto Vaticano. HEINS.

381. *Apprenſa*] *appreſſa* Exc. Voſſ.

382. *Archadium*] Vetus liber habuit aſpirationem, eamque omnes fere Graeci agnoſcunt, quaſi non ab Arcadia, aſinorum nutrice, ſed ἀπὸ τῆς ἀρχῆς deducatur, quod eſt ſane pulchrius. unde in nummo Cujacii haec olim notavimus ΑΡΧΑΔΙΟΣ ΕΥΣΕΒ. At veteres Inſcriptiones, quae Romae, & numi in Italia cuſi, aliter fere ſe habent. utrum malis, elige. CLAVER. pro *Auguſtum* & hic *Arcadium* marg. Iſingr. *ſcandit* & *declarat* Oxon.

384. *Gladios*] *enſes* Exc. Voſſ.

385. *Nobis etiam, deterrime, nobis*] Malo *teterrime*, quod poſtea confirmavit quintus Vaticanus. Ita enim in Codice Theodoſiano Rufinum vocant Arcadius & Honorius A. A. *Ne unius viri illuſtris tantum valeat temporalis offenſio teterrimi judicis inimici.* nam Tatianum Rufinus proſcripſerat. noſter Lib. II. de Rapt. 214. *teterrime fratrum.* ubi ſimiliter peccant quidam codices. neque infrequens ea Ciceroni vox. ſic in Epiſtolis, *vir clariſſimus ab homine teterrimo occiſus eſt*. & Lib. I. Tuſc. Quaeſt. *Ille omnium penditorum ita ſimilis, ut eſſet facile teterrimus.* HEINS. ſic Prudent. Hymn. X. 451. *milites teterrimi.* eadem variatio apud Quintil. Decl. II. 5. & XIV. princ. Horat. I. Sat. III. *teterrima belli cauſa.* BURM.

386. *Fa-*

Speraſti famulas inponere poſſe catenas?
Unde redî neſcis? patiarne audire ſatelles,
Qui leges aliis, libertatemque reduxi?
Bis domitum civile nefas: bis rupimus Alpes.
Tot nos bella docent nulli ſervire tyranno.
Diriguit. ſpes nulla fugae. ſeges undique ferri
Circumfuſa micat. dextra laevaque revinctus
Haeſit, & enſiferae ſtupuit mucrone coronae.
Ut fera, quae montes nuper dimiſit avitos,
Altorumque exſul nemorum damnatur arenae
Muneribus, commota ruit; vir murmure contra

Hor-

386. *Famulas catenas*] alludit ad ritum triumphi in quo captivi catenati ducebantur, procul amoto priſtinae dignitatis ſtatu. Tibull. I. El. VII. princ. & Lib. IV. ad Meſſalam, *Libera Romanae ſubjecit colla catenae.* Sidon. Carm. II. in fine. *captivos vincture novos.* Propert. Lib. II. El. II. Ovid. IV. Triſt. Eleg. II. II. de Pont. El. I. & Lib. II. de Art.
Ibunt ante duces onerati colla catenis.
Author Conſolationis ad Liviam:
Aſpiciam regum liventia colla catenis.
Stat. I. Sil. V. II. Flor. III. I. in fine de Jugurtha. hinc eſt quod Varro Lib. IV. de Ling. Lat. *victoriam a vinciendo* dictam tradat. & poſt eum Iſidorus Lib. X. in *pervicax*. Rufinum ergo arguit, eadem feritate in cives utentem, qua alii in hoſtes belli jure atque aequo Marte devictos fuiſſent uſi. DEMPST.

387. *Unde redî neſcis*] mens ignora ex Italia, ubi tyrannos debellavi, redire? DELR. pro *redii*. ſic uſus Statius, apud quem etiam *ini* non ſemel pro *inii*. vides quid poſſit una vocula, imo una literula. ſane totus hic locus duxerat caliginem, abſque hac monitione fuiſſet. verba ſunt Gainae, quem alii Scytham, alii Celtam perhibent. redibat autem ab Italia, ubi cum Theodoſio anno ſuperiore Alpes fregerat, id eſt Eugenium. Fuit inter primos belli duces in illa expeditione. caetera Stilichoni deditus, & qui Rufini caede ipſum ulciſci non dubitaverit, ut vides. CLAVER. *redii* vero dictum pro *redierim*, ut hodie eo modo uti ſolent. ſed apud Ovid. XV. Ep. 4.
Hoc breve neſcires unde veniret opus?
ut ibi vulgo legitur, nec male. X. Met. 736. *Quod facit ignorat*, ubi nihil mutandum. vid. ad Lucan. I. 126. BURM.

388. *Aliis*] *alias* Leid.

389. *Bis domitum*] Semel contra Eugenium & ſemel contra Maximum. *domitum* MS. vel ſic, vel *domui*. DELR. *domui* prim. Vaticanus & quinque alii. *ſervile nefas* tertius Vatic. HEINS.

394. *Quae nuper montes amiſit*] Ita tres Lugdunenſes, MS. vero cum caeteris *dimiſit*. DELR. *montes nuper dimiſit avitos* primae editiones. ſcripti fere omnes, *nuper montes dimiſit*. vulgo *montes amiſit*. quomodo & prim. Vatic. nos Aldinam lectionem expreſſimus, & libri Oxonienſis. HEINS.

395. *Exſul*] Aliter MS. nempe *jugum*. ut etiam a verbo *dimiſit* dependeat. DELR. *jugum* etiam liber Barthii.

396. *Muneribus commota*] Hoc pacto Baſileen. & tres Lugdun. Vicetin. *vulneribus commota*. Vet. V. German. *verberibus commota*. ego, quod in ſimili variatione facere ſoleo, manuſſ. ſequor, praeſertim ſi nihil mendoſi prae ſe ferant, ut hic, *vulneribus convicta*. DELR. *verberibus* in veteri codice, cum in aliis, *muneribus*, quod eſt ineptum. Stat. Lib. V. de fera quae, *Tardius arma movet, ſtimulisque & verbere crebro In mores negat ire ſuos*. CLAVER. *Munus* proprie ad gladiatores ſpectat, qui liberalitate ſumma magnificentiaque conducti populum recreabant. Ict. L. liberti §. Lucius ff. de Annuis leg. & Modeſtinus L. 16. ff. de Uſu & Uſufr. Legat. Quod autem de beſtia arenae damnata dicit, adverte matutina ſpectacula, ferarum commiſſiones, meridiana hominum fuiſſe. Martial. *Matutinarum non ultima praeda ferarum.* Ovid. XI. Metam. Fab. I. *Ut matutina cervus periturus arena.* Senec. Epiſt. VII. *mane Leonibus & urſis homines, meridie ſpectatoribus ſuis objiciuntur.* Lib. III. de Ira cap. ult. *videre ſolemus inter matutina arenae ſpectacula, tauri & urſi pugnam inter ſe.* Symmach. Lib. II. Epiſt. 36. arena vero eſt theatrum, cujus ſolum arena ſternebatur, vel ne ſanguis horrorem incuteret, vel ne pugnantes laberentur. DEMPST. *Muneribus* Iſingr. Lucenſ. prim. Vatic. multi alii, *Verberibus*. quidam etiam *Vulneribus*. fruſtra. nos vulgatam veram praeſtamus, quae ab interpretibus ſollicitari non debuit, praeſertim cum a ſcriptis nonnullis confirmetur. Perperam enim damnarunt elegantiſſimam hanc lectionem Claverius & Barthius, hic dum

N

Hortatur, nixusque genu venabula tendit.
Illa pavet ſtrepitus, cuneosque erecta theatri
Reſpicit, & tanti miratur ſibila vulgi.
Unus per medios audendi pronior enſe
Proſilit exſerto, dictisque & vulnere torvus.
Hac petit, hac Stilichon, quem jactas pellere, dextra

Te

dum *vulneribus* cum ſcriptis nonnullis legit prava interpunctione deceptus: ille *verberibus*, quomodo & Iſingrini codex & Vaticanus cum tribus aliis. ſed nec Delrius audiendus, qui ex ſuo libro *Vulneribus convicta*, ſcribendum ait. nam *commota* non mutandum, ideſt irata, de qua voce dicemus ad Lib. II. in Eutrop. 287. *Munera arenae* ſpectacula vocabantur, ſive quidquid in arena exhibebatur. ita & Lucan. Lib. IV. 708.

——— veluti fatalis arenae
Muneribus non ira vetus concurrere cogit
Productos: odere pares.

Manilius Lib. IV. 225.

Nunc caput in Martem vendunt & munus arenae.

quomodo ſcribendum eſſe cenſeo. nunc legitur *in mortem vendunt & funus arenae.* ſic & *munera* feras ipſas in arena exhibendas noſter vocat, Lib. III. in Stilich. 284.

Pacet muneribus montes, ut legibus urbes.

ita enim verſum corruptiſſimum ſcribendum eſſe ſuo loco monebimus. Prudent. Lib. I. contra Symmach. 263.

Funditur humanus Latiari in munere ſanguis.

Ovid. I. Art. Am. 170. ubi de Circenſibus ſpectaculis,

Saucius ingemuit, telumque volatile ſenſit,
Et pars ſpectati muneris ipſe fuit.

ita optimae membranae, vulgo *ſpectati vulneris.* HEINS. *vulneribus commota* Exc. Wolf. a m. prim. Pulm. Cod. & ed. Vicetin. Colin. vid. Doctiſſ. Markl. ad Stat. v. Silv. I. 21.

399. *Diſpicit & tanti*] ſic in veteri codice. alii habent *Deſpicit*, quod ſane arguit merito judicioſus Scaliger Lib. v. Poët. Notabis, inquit, elocutionem: non *deſpicit*, ſed *ſuſpicit*, non contemnit, ſi pavet. *Tanti* non ſatisfacit. Ego vero huic loco medicinam fieri credo unius literae mutatione; nam *diſpicere* ſatis aptum, quoad illud *tanti* videbis eodem plane modo apud idoneos auctores? apud Corippum, *ferae populorum millia circum Suſpiciunt, magnoque metu miteſcere diſcunt.* CLAVER. *Reſpicit* Lucens. Gyrald. prim. & ſec. Vatic. vulgatum *Deſpicit* merito vapulavit Scaligero libris de Re Poëtica. Claverius ex veteri libro *Diſpicit*, ſed non perſuadet. verbum *reſpicere* pavorem ferae eleganter exprimit. HEINS.

Vulgi.] Hic deſignantur ſpectacula Romanorum. Tacitus ait: *Romanos voluptatibus adverſus ſubjectos valuiſſe, quam armis.* Exſtat vero apud Dionem locus, unde colligas non ſine prudentia & ratione ejusmodi munera eſſe edita: *Συμφέρει γὰρ περὶ ταῦτα τὸν δῆμον ἀποδιατρίβεσθαι.* CLAVER.

400. *Audendi pronior*] Heinſius conjicerat *promptior.* male. vid. infr. 465. ſed & ita Sueton. Galb. 22. *pronior libidinis.* ubi vide quae notavimus. BURM.

Enſe Proſilit exſerto] Non aliter ſcripti meliores, nec audiendi qui vulgatum *erecto* tuentur. Ovid. III. Faſt. 814.

Enſibus exſertis bellica laeta Dea eſt.

Statius, *fulgentemque exſerit enſem.* & alibi, *exſertum dimittere dicitur enſem.* Lib. XI. Theb. *ut exſertos enſes & caede recenti Arma rubere notant.* Silius Lib. XI.

Donec ad exſertos enſes fidiſſima tela
Deventum.

ita enim ſcribendum, quidquid Dausquejus obloquitur. eodem verſu malim *& lumine torvus*, quam *vulnere* cum Patavino. HEINS. *exſerto* Exc. Wolf. a m. ſec. *lumine* etiam Aldus. rectius non enim vulneratus erat. niſi vulnus capias, quod inferre ſtricto enſe Rufino meditabatur. ſed ita *voces* & *vulnus* pro enſe ſumi, ut ita pro telo quocumque, quo vulnus infertur. vid. ad Virgil. II. Aeneid. 436 & 529. *exſerto* neſcio an probandum, nam jam ſtrinxerant vs. 384. nunc ille unus erigit gladium exſertum. mihi *erecto* non diſpliceret. BURM.

402. *Hac petit, hac Stilicho*] Mendoſe haec hactenus legebantur. nos priorem Leidenſem & duos alios ſecuti ſumus. Alii nonnulli, *Impetit*, quos inter primus Vaticanus. Reliqui cum vulgatis *Appetit hac Stilico.* quod frigidum. Neque melius quod in Iſingriniano libro *Appetit heu.* aut Oxonienſi *Impetit hac.* miram vim habet haec repetitio, ut apud Virgilium XII. Aen. *Pallas te hoc vulnere Pallas Immolat.* quod imitatus Statius Lib. IX. Theb. *— ſaevoque protervam Abſtulit enſe manum. ſimul increpat: hanc tibi Tydeus, Tydeus ipſe rapit.* Seneca Thyeſte v. 916.

Ne parce potu. reſtat etiamnum cruor
Tot hoſtiarum. veteris hunc Bacchi color
Abſcondet, hoc, hoc menſa claudatur ſcypho.
Mixtum ſuorum ſanguinem genitor bibat.

Hercule Oetaeo v. 813.

——— dumque tremebundum manu
Tenuit cadaver, Hac manu, hac, inquit, ferar
O fata victus? Herculem perimet Lychas?

ſic uterque locus ex optimis membranis Mediceae Bibliothecae reſtituendus. HEINS. *appetit heu Stilicho* marg. Iſingr. *impetit* Exc. Wolf.

430.

Te ferit: hoc abſens invadit viſcera ferro.
Sic fatur, meritoque latus transverberat ictu.
Felix illa manus, talem quae prima cruorem
Hauſerit, & feſſi poenam libaverit orbis.
Mox omnes fodiunt haſtis, artusque trementes
Dilaniant. uno tot corpore pila tepeſcunt:
Et non infecto puduit mucrone reverti.
Hi vultus avidos, & adhuc ſpirantia vellunt
Lumina: truncatos alii rapuere lacertos.
Amputat ille pedes, humerum quatit ille ſolutis
Nexibus: hic fracti reſecat curvamina dorſi.
Hic jecur, hic cordis fibras, hic pandit anhelas
Pulmonis latebras. ſpatium non invenit ira.

403. *Te ferit*] Sarcasmos elegans, eadem paene figura Quadratus occultum gladium propere educens ad Commodum Imp. dixit: *Hoc te Senatus donat.* CLAVER.

404. *Sic fatus*] ex veteri libro *fatur.* DELR.

Meritoque] *Meritumque* marg. Iſingr. Oxon. & Exc. Wolf.

406. *Poenam orbis feſſi*] Rufinus enim adeo fuit oneri & poenae Orienti, ut *poena* ipſa dici meruerit. ſic Eutropius dicitur *Eoum crimen.* CLAVER.

Liberaverit] MS. cum aliquot excuſis lectio germana huic carmini eſt *libraverit*, longe jaculatus ſit. DELR. *Libaverit* vetus liber, quod Schedae P. Gnoſii viri eximii, & Mirandulae excerpta praeferunt. alias, *libraverit*, & quod nimis ineptum *liberaverit.* eadem figura Virgilius XII. Aeneid. 376. dixit, *deguſtat vulnere corpus. libraverit* tamen defendi poteſt, utcumque non etiam ante poni. CLAVER. *Libare* eſt deguſtare & leviter attingere. ut velit Claudianus, illam eſſe felicem manum, quae prima levi aliquo vulnere inflicto, vel cutem perſtrinxerit, gravioribus vulneribus exemplum ſubminiſtratura. Sunt qui legant *libraverit*, pro longe ejaculatus erit. DEMPST. *Libaverat orbis* cum Aldino codice & veteri Claverii libro, & ex noſtris Rottendorpiano, legendum. neque aliter pro diverſa lectione Pricaei codex. nec Lucenſis diſſentit, in quo *livaverit.* vidit & veram lectionem Barthius. vulgo inſulſe *libraverit.* ſimiliter Silius corrigendus Lib. IX. 524.

Bisque Dei ſummas libavit vertice criſtas.

nam vetus editio & ſcriptus codex *libravit.* vulgati *vibravit.* Stat. Theb. v. 586.

—— moti tamen aura cucurrit
Fulminis, & ſummas libavit vertice criſtas.

non *libravit*, quod in plurimis ſcriptis exſtat. Theb. VIII.

—— mortemque invenerat haſta:
Sed prohibet, paulumque humeri libare ſiniſtri
Praebuit, & merito parcit Tritonia fratri.

HEINS. *litaverit* lib. Barth. *liberaverit* marg. Marcil. Ceterum nota haec Demſteri, quae in editione Elzeviriana exſtat, non reperitur in Demſteri editione.

408. *Pila*] *tela* Exc. Voſſ. MS. Pulm. & Barth.

409. *Infecto*] *infeſto* Claver.

410. *Hi vultus avidos*] Mirum ſupplicium, inauditaque barbaries, & vix credibilis, niſi fidem faceret Procopius & alii illius ſeculi ſcriptores, ita periiſſe Rufinum. DEMPST. *Rabidos vultus* Lucenſ. & Gyraldi liber. utrumque probum. ſic ſupra libr. I. *rabidum* Rufini *ingenium* vocat, ubi plura diximus. pro *artusque trementes*, ſeptem ſcripti *artusque nefandos.* HEINS. forte *pavidos.* nam ſupra *diriguiſſe* dixit & *haeſiſſe*, & in comparatione de fera *pavet ſtrepitu.* nec veroſimile rabiem praetuliſſe in morte Rufinum, ſed pavorem. ſemper enim inertem exhibet. & ita *artus trementes* poſſunt capi. confundi has voces vidimus ad Nemes. Cyneget. 100. *artusque nefandos* etiam Vicetin. BURM.

413. *Hic*] *hinc* Leid.

Reſerat curvamina dorſi] *reſecat* legendum videtur. & ſic Moreti alter. *confinia dorſi* etiam membranae Iſingrini. quomodo ſupra *geminae confinia librae.* mox *anhelas*, non *anheli*, Aldus & ſcripti omnes. HEINS. ſed Lucan. I. 622. *pulmonis anheli fibra patet. hanelas* Oxon.

414. *Hic jecur*] Hoc vero eſt *membra articulatim dividere*, ut Cicero loquitur. ad hunc locum pertinet verſus ille Jambicus: Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται. *Ut lapſa quercus omnis hanc homo ſecat.* denique mus virum improbum etiam infeſtat, deducto a Graecis proverbio, quod turris non procul a Moguntia in Rheno ſita (ſi fas) indicat. CLAVER.

Nec locus eſt odiis. conſumto funere vix tum
Deſeritur, ſparſumque perit per tela cadaver.
Sic mons Aonius rubuit, quum Penthea ferrent
Maenades, aut ſubito mutatum Actaeona cornu
Traderet inſanis Latonia virgo Moloſſis.
Criminibusne tuis ſperas, Fortuna, mederi?
Et male donatum certas aequare favorem
Suppliciis? una tot millia morte rependis?
Everſis agedum Rufinum divide terris.
Da caput Odryſiis: truncum mereantur Achivi.
Quid reliquis dabitur? nec ſingula membra peremtis
Sufficiunt populis. vacuo plebs obvia muro,

Jam

416. *Conſumto funere vix tum*] Legendum *vixdum*, quomodo apud Statium Theb. VI. 469.

Vix dum coeptus equis labor, & jam pulvere quarto
Campum ineunt. Lucenſis tamen & Iſingrinianus argute, *victor*. quomodo & Vaticanus primus a prima manu. Alii nonnulli, *victum.* unus, *juſtum.* *Victorem* vocat, quod militum furor in cadavere ejus diſcerpendo ſatiari non potuerit. Barthius τὸ *victor* ad militem refert. ſed *vixdum* a Claudiani manu eſſe opinor. Ammianus Lib. XIV. *qui ita eviſceratus eſt, ut cruciatibus membra deeſſent.* Sequenti verſu recte Lucenſ. Iſingr. prim. Vatic. & alii nonnulli *perit*. non *cadit.* Juvenalis iſta Sat. III. 259. imitatus videtur,

Quid ſupereſt de corporibus? quis membra, quis oſſa
Invenit? obtritum vulgi perit omne cadaver.

Euripides Andromacha, quem locum Livinejus quoque vidit, *πᾶν δ' ἀνάλωται δέμας τὸ καλλίμορφον τραυμάτων ὕπ' ἀγρίων.* Lucretius Lib. v. ſub finem,

Et tamen inter eos diſtractum ſanguine multo
Diſperiiſſe, neque in fructum convertere quiſſe.

quomodo duo veterrimi Voſſianae Bibliothecae codices, non *diſperſiſſe.* Lucan. Lib. II. 119.

—— vix te ſparſum per viſcera, Baebi,
Innumeras inter carpentis membra coronae
Diſperiiſſe manus. ita enim corrigendum videtur, cum ſcripti noſtri conſtanter *Diſperſiſſe.* nec damno tamen *Diſceſſiſſe*, quod vir magnus amplexus eſt. Prudentius Pſychomachia v. 724.

Diſciſſum foedis animalibus omne cadaver
Dividitur: ruptis hereſis perit horrida membris.

Heins. *conſumpto corpore* Oxon. ſed non capio quomodo *conſumpto funere* (id eſt cadavere, ut explicant) perierit cadaver. malim *conſumpto vulnere*, *vixdum* &c. ut ſpatio deficiente, quo vulnera dirigerent in corpus, deinde in membra amputata & ſparſa ſaevierint, eaque telis ſuis fixerint, & circumtulerint, ita ut nihil ex toto cadavere ſuperfuerit videndum, ne trunco quidem reliquo. *vulnus* & *funus* ſexcenties apud Ovidium & alios commutantur. videtur illa Ovidii in animo habuiſſe ex III. Met. 237. *Jam loca vulneribus deſunt.* Burm.

418. *Mons Aonius*] Cythaeron. Eurip. in Bacchis. Delr.

419. *Cornu*] *cervo* Vicetin.

420. *Latonia virgo*] Lucenſis, *viſa.* placet. ab Actaeone ſcilicet nuda. pro *Traderet* alter Moreti, *proderet.* etiam bene. Heins.

Moloſſis] *Moloſis* Leidenſes duo.

421. *Sperat fortuna mederi.*] Aldus & plurimi ex ſcriptis, *credis*, & ſequenti verſu pro *certas*, *ſperas.* *credis aequare* Schedae Gudianae. *rependi* pro *rependis* Helmaeſtadienſis. Heins. *credis aequare* Barth. lib. Lovan. & Palatin. *credas* Leidenſ. Vicetin. ſequenti verſu, *Et male donatum ſperas fortuna mederi* codex Barth. ego nihil muto. *Sperare* enim idem ſaepe quod *credere*, unde Gloſſatores hoc verbum ſuppoſuere. vid. ad Ovid. VII. Met. 833. *certare* etiam eleganter pro tentare. vid. ad I. Met. 684. *ſperas aequare* tamen Exc. Wolf. Burm.

425. *Odryſiis*] Et hic *Otriſiis* plurimi.

427. *Sufficiunt*] malim *Sufficiant.* Heins.

Vacuo plebs obvia muro Jam ſecura ruit] Sic quatuor veterrimi, & alii aliquot. vulgo, *undique.* Imitatus ipſe bello Getico v. 462.

——— portas ſecura per omnes
Turba ſalutatis effunditur obvia ſignis.

τὸ *effunditur* primi ac tertii Vaticani, & codicis Oiſeliani lectionem confirmat, in illis enim pro *ruit*, *fluit* ſcriptum. bene. nam *ruunt* ſtatim ſequitur. videtur illa Lucani reſpexiſſe Lib. III. 80. *non confluit uſquam Obvia turba duci.* ita enim ab illo relictum eſſe cenſeo; cum nunc legatur minus bene *conſtitit.* τὸ *fluere* plebis ſecuritatem optime exprimit.

Jam ſecura, fluit. ſenibus non obſtitit aetas,
Virginibusve pudor. viduae, quibus ille maritos
Abſtulit, orbataeque ruunt ad gaudia matres:
Inſultantque alacres. laceros juvat ire per artus,
Preſſaque calcato veſtigia ſanguine tingui.
Nec minus adſiduis flagrant elidere ſaxis
Prodigiale caput. quod jam de cuſpide ſumma

435. Nu-

nit. ſic & veſtes laxae *fluere* dicuntur. Virgil. XI. Aeneid. 235.

Olli convenere, fluuntque ad regia plenis
Tecta viis.

& Lib. XII. 443.

Antheusque Mneſtheusque ruunt, omnisque relictis
Turba fluit caſtris.

populis undare penates noſter ſupra dixerat, ut *undam ſalutantum* Virgilius, & *flumen militum* Silius Lib. XII. 184.

Fertur acerba lues disjectis incita telis,
Effuſaeque ruunt inopino flumine turbae.

ita vere libri ſcripti. vulgo *inopino turbine*. HEINS. Barthii libri omnes & alii *ruunt*. ſed ille offenſus redeunte mox voce legit, *orbatae currunt*, languide nimis in hoc ardore. *fluere* & *ruere* etiam commutantur in ſcriptis apud Virgil. X. 573. *metu verſi retroque ruentes*. ubi alii codices *fluentes*. & XI. 828. *ad terram non ſponte fluens*. alii *ruens*. vid. Cl. Drakenb. ad Sil. XII. 619. *ruunt ad moenia* Lovan. a m. prim. non vero quia in aliis locis *effundi* dicitur turba, etiam *fluit* debet ſequi. nam & Virgil. VI. Aeneid. 305.

Hinc omnis turba ad ripas effuſa ruebat. BURM.

431. *Laceros*] Huic voci cenſeo θ adſcribendum. nam MSS. egregie habent *vacuos*, hoc eſt inanes artus, & concavos, atque extenuatos, ut truncatorum membrorum λαγαρότης hac voce exprimatur. DELR. Alii habent *vacuos*, id eſt exſangues & inanimes. ſic Statius IX. Theb. 589. *vacuorum terga leonum*. SCHOTT. II. Nod. Cicer. 5. Codices quidam *vacuos*, quod Delrius perperam probat, cum *vacuis muris* paulo ante praeceſſerit. Lucan. II. 177.

Cum laceros artus aequataque vulnera membris
Vidimus. HEINS. *Vacuos* etiam Lovan. duo Oxon. & Leid. omnes Barthii & Exc. Wolf. dubito quaenam lectio ſit praeferenda; nam repetitio ejusdem vocabuli intra paucos verſus non ſemper ſuſpectum facit locum. & repetita poteſt eſſe vox *laceros* ex praecedenti *alacres*, quae ſaepe cum altera commutata. vid. Ovid. I. Epiſt. 36. *vacui artus* poſſunt recte explicari de cadavere, quod exſangue eſt, & ita vacuum ſpiritu & anima. ut Statius IX. Th. 47.

Nudus in egregii vacuum jam corpus amici
Procedit.

Lucan. III. 643.

Tradidit in letum vacuos vitalibus artus.

& Joſeph. Iſcan. IV. de Bell. Troj. 444.

Telephus, ut vacuos ſpiranti ſanguine vultus
Conſpicit.

& recte quidem ita Schottus explicat. ſed in loco Statii *vacui leones*, ſunt pelles carne vacuae, quibus ſe armabant Heroes. ut idem Statius VI. 719. *Tigrin inanem*. & I. Achill. 115. *inania terga ferarum* dixit. & ſimiliter *vacui capitis oſſa* pocula ex cranio dixit Silius XIII. 482. vocem vero rarioris uſus ſaepe per communem magis Gloſſatores reddiderunt. nam *laceri artus* paſſim occurrunt. vid. Ovid. IX. Met. 169. & ita *lacera membra*, *lacerum corpus*, &c. eligat lector utrum velit. BURM.

433. *Certant elidere ſaxis*] *flagrant* Lucenſ. Iſingr. prim. Vatic. & quinque alii. omnino rectius. Stat. Theb. III. 118. *pars viſere flagrant Unius acta viri.* Lib. X. 215. *flagrant comitari & jungere caſus.* ſic *fervent*, *calent*, *ardent*, *aeſtuant*, noſter ſubinde. de quibus Lib. I. vs. 309. HEINS. *tentant* MS. Pulmanni, quae ſollemnis eſt variatio. vid. ad Ovid. III. Met. 663. & inſr. ad II. de Rapt. 196. & paſſim hoc ſenſu *certant*, *pugnant*, *tentant*, ſolent dicere poëtae. BURM.

434. *Prodigiale caput*] Immane hoc, ſed tamen frequens, quod exercuit Dolabella in C. Trebonium. Tull. Philip. XI. Auguſtus caput Bruti Romam miſit, ut ſtatuae Caeſaris ſubmitteretur. Sueton. in eo cap. XIII. caput Galbae Aug. lixis calonibusque ab Othone donatum, haſtae affixum, non ſine ludibrio circum caſtra portatum. Suet. in Galb. cap. XX. Silius XVII. 309. *Servili fers ora ducis ſuffixa veruto.* Lucan. II. 160. de Syllae crudelitate:

Colla ducum pilo trepidam geſtata per urbem.

& Lib. IX. 137.

—— *quantum geſtata per urbes*
Ora ducis, quae transfixo ſublimia pilo
Vidimus. Lege Senecam Lib. III. Controv. XVII. & an-

Nutabat, digna rediens ad moenia pompa.
Dextera quin etiam, ludo conceſſa, vagatur
Aera petens, fraudesque animi perſolvit avari
Terribili lucro, vivosque imitata retentus
Cogitur adductis digitos inflectere nervis.
Deſinat elatis quisquam confidere rebus,
Inſtabilesque Deos, ac lubrica Numina diſcat.
Illa manus, quae ſceptra ſibi geſtanda parabat,
Cujus ſe toties ſubmiſit ad oſcula ſupplex
Nobilitas, inhumata diu, miſeroque revulſa
Corpore, feralem quaeſtum poſt fata popoſcit.

Ad-

antiquitatem hujus ritus diſce ex Marone IX. Aeneid. 465. de Euryali & Niſi morte,

Quin ipſi arrectis viſu mirabile in haſtis
Praefigunt capita. Sic ſaeviit in Hippolochum Trojanum Agamemnon. Victor. Lib. XXVIII. Var. Lect. cap. 8. Flor. III. cap. 10. DEMPST.

Quod jam] *quod nunc* Pulm. MS. *nuptabat* Exc. Wolf.

436. *Dextera*] Manum Rufini dextram populus Byzantinus fertur abſcidiſſe, ac per vias urbis circumtuliſſe, ut oſtiatim mendicaret poſt mortem, qui vivus ſingulos argento emunxerat, quod pulchre poëta enuntiavit. qui vero manum illam oſtentabat, haec ſermone patrio quaſi per jocum clamitabat ΔΟΤΕ ΑΠΛΗΚΤΩ. ut habet Graeca hiſtoria. Ceterum iis ſic multum pecuniae ex re ludicra obtigit. B. Hieronymus: *Rufini caput pilo geſtatum, abſciſſa manus dextra, ad dedecus inſatiabilis avaritiae, oſtiatim ſtipem mendicavit.* CLAVER. vid. Jac. Gothofr. ad leg. XIV. Cod. Theod. de Bonis Proſcriptorum.

437. *Poenasque animi perſolvat avari.*] *Fraudesque* Lucenſ. Iſingr. & quinque alii ex melioribus. pro *vivosque imitata retentus*, multi veteres *receptus*, a recipiendis muneribus. quod neſcio an ſatis ſit Latinum. mox *adductos digitis inflectere nervos* primus Vaticanus & Oiſelianus, non cum vulgatis *adductis digitos nervis.* HEINS.

438. *Lucro*] *Luco* Ald. & Leid.

Retentus] excuſus Moguntinus *receptus.* Hoc eſt quod ait D. Hieronymus: *Rufini caput pilo Conſtantinopoli geſtatum, & abſciſſa manus dextera ad dedecus inſatiabilis avaritiae oſtiatim ſtipem mendicavit.* quae num ex his Claudiani deſumta ſint, non habeo affirmare, certe ſunt ἀδελφὰ, ut ait Palama, καὶ ὁμόχρομα καὶ τῆς αὐτῆς κεραμείας. DELR.

439. *Adductis*] intelligit cavam manum, medicantium modo. de quo vid. Caſaub. ad Suet. Aug. XCI. BURM.

440. *Deſinat*] Hunc etiam locum procul dubio imitatur B. Hieronymus; nam haec Poëta ſcripſit ſtatim ab interitu Rufini: hunc vide, ne ſaepius a me citetur. Huc etiam pertinet illud Curtii, *magnae arbores diu creſcunt, una hora exſtirpantur, firmis periculum ab invalido.* Pacatus de alio Tyranno: *Quisquis imponere capiti diadema meditabitur, Maximi caput aſpiciat.* CLAVER.

441. *Ac lubrica*] & MS. Pulmanni. *Ludicra* Exc. Voſſ.

442. *Quae ſceptra*] *qua* Oxon. Leid. & ſex alii cum Excerptis Wolfii. ita ſaepe variatur; ſed elegantius *quae.* Ovid. V. Met. 183. *manus jaculum fatale parabat Mittere.* ubi vide quae diximus. ita III. Amor. VII. 15. *Laeva manus ſcuta tulit.* & III. I. 13.

Laeva manus ſceptrum late regale tenebat.

& quae plura paſſim obvia. BURM.

443. *Submiſit ad oſcula ſupplex*] Nam dextram oſculari, obſequii argumentum. Plutarch. Catone. Plinius Lib. II. cap. 45. *dextra oſculis averſa petitur, in fide porrigitur.* Serv. ad I. Aeneid. *cur dextrae jungere dextram Non datur?* Lucan. Lib. II. *Spes una ſalutis Oſcula pollutae fixiſſe trementia dextrae.* Silius Lib. XVII. de Legatis Carthagenienſium, *dextramque ut numen adorat.* DEMPST.

444. *Inhumata dui*] *inhumata jacet.* Oxon.

445. *Quaeſtum*] ita vocat ſtipem & modicam pecuniam, quam mendicus poſcit. ſupra 437. *aera petere* dixit, ut & Ovid. I. ex Ponto I. 40. *exiguae quis ſtipis aera neget.* vocem vero *quaeſtus* a quaerendo ductam, ut vidimus ſupra Lib. I. 202. de mendicantibus dici, docet Lex I. Cod. de Mendicantibus validis: *Cunctis, quos in publicum quaeſtum incerta mendicitas vocaverit, inſpectis.* & ita poſſet forte admitti emendatio virorum doctorum ad Phaedr. III. fab. 20.

Galli Cybeles circum in quaeſtus ducere
Aſinum ſolebant.

ubi *in quaeſtus* eſſet ad mendicandum. BURM.

446. *Ad-*

Adſpiciat, quisquis nimium ſublata ſecundis
Colla gerit. triviis calcandus ſpargitur ecce,
Qui ſibi Pyramidas, qui non cedentia templis
Ornatura ſuos exſtruxit culmina Manes:
Et, qui Sidonio velari creditus oſtro,
Nudus paſcit aves. jacet en, qui poſſidet orbem,
Exiguae telluris inops, & pulvere raro
Per partes tegitur, nusquam totiesque ſepultus.
Senſerunt convexa necem, tellusque neſandum
Amolitur onus. jam reſpirantibus aſtris,

In

446. *Adſpiciat nequis*] *quisquis* Lucenſ. Iſingr. prim. Vatic. & ſequenti verſu *gerit* iidem, non *gerat*. HEINS.

Sublata] *ſtillata* Cod. Barthii.

447. *Ecce*] *iſte* Exc. Voſſ.

448. *Qui ſibi Pyramidas*] Pyramidas exſtruxit antiquitas, non tantum ad ſervandum frumentum, quod Graeci πυρὸν vocant, ſed etiam ad regum claudenda cadavera. Strabo Lib. XVI. de his Mela Lib. I. cap. 5. Plin. Lib. XXXVI. cap. 12. Martial. Ep. I. Amphith. & Lib. VIII. Ep. 36. Lucan. VIII. 696.

Ut Ptolemaeorum manes ſeriemque pudendam
Pyramides claudant. vid. Rhodigin. Lib. XXIII. Antiq. Lect. cap. 9. DEMPST.

449. *Culmina manes*] Hic notat ſepulchrum vacuum Rufini, quod ſibi vivens exſtruxerat; id facile ſuperavit, opinor, caetera ſeculi iſtius aevi Mauſolea; in his enim rebus plus ſatis excelluit. ne quis vero templorum ſtructurae minime ceſſurum demiretur, conſtat enim fuiſſe Romae templum Probi viri illuſtris, ſeu potius ſepulchrum, mole ſua & opere admirandum. CLAVER. *culmine* Exc. Voſſ.

450. *velari creditus oſtro*] Non igitur ei purpurae honos contigit, verum pro imperiali veſte, ſeu purpura, mors purpurea, ut ex Homero dicam. CLAVER. *creditus* prior Moreti, Oxon. & Regius cum primo Vaticano atque Oiſeliano. Iſingr. *creditur*. vulgo *credidit*. Dempſterus in Corippum commentario ex Bongarſianis membranis,

Qui ſe Sidonio velandum credidit oſtro.

mox cum Aldo & melioribus ſcriptis *nusquam*, non *numquam*. quamvis in contraria eat clariſſimus Barthius, & vulgatum tueatur utroque loco. HEINS. *condidit* liber Barthii.

451. *Paſcit aves*] Paſcere aves, eſt, ſepultura carere. hinc Auguſtus cuidam ſepulturam precanti reſpondit: *jam iſtam in volucrum fore poteſtate*. Sueton. cap. XIII. quod a Graecis derivatum eſt. Homer. I. Iliad. princ. Senec. Thyeſt. Act. V. Sc. III. v. 1031.

Utrumne ſaevis pabulum alitibus jacent.

Thebaid. Act. I. Sc. I. vs. 255.

Et in alta nemora pabulum miſit feris,
Avibus & avidis.

ad quem ritum Maro IX. Aeneid. 485. *canibus data praeda Latinis, Alitibusque jaces*. & Pierius Hieroglyph. Lib. XVIII. ex X. Aeneid. 559. *Alitibus liquere feris*. Silius Lib. XII. *Deforme alitibus liquere cadaver Iberis*. Catull. de Nuptiis Thetidis & Pelei, Carm. LXV. vs. 1520. *Pro quo dilaceranda feris dabor alitibusque Praeda, nec injecta tumulabor mortua terra*. & Codrus ad Pompeji cadaver apud Lucan. Lib. VIII. 765. *Ne fera, ne volucris, ne ſaevi Caeſaris ira Audeat*. Flor. IV. cap. 7. DEMPST.

Poſſidet] pro *poſſedit*. DELR.

452. *Pulvere raro Tegitur*] Pulvere tegi hic eſt ſepeliri, licet apud Plinium Lib. VII. cap. 46. ſepultus ſit quoquo modo conditus, humatus, humo contectus, & cadaver terra conditum, eſt ſepulturae mandatum, ex JC. *tit. de ſumptibus & religioſis funerum*. inde illa Palinuri precatio apud Virgil. VI. Aeneid. 365. *Et tu mihi terram Injice* &c. ubi Servius obſervat, *poenam exiſtimatam, caruiſſe ſepultura*. vide eumdem ad VI. Aeneid. 176. *Praecipue pius Aeneas*. Catullus de Nuptiis Pelei in quereia Ariadnes, *nec injecta tumulabor mortua terra*. Horat. I. Od. XXVIII. *injecto ter pulvere curras*. Statius Lib. V. Silv. III.

Exſere ſemirutos ſubito de pulvere vultus.

agit de exſequiis patris, idque non Romani, verum etiam Graeci ritus. Valerius Max. V. cap. 3. *poſt obitum nullam Atticae regionis glebulam, quae oſſibus injiceretur, invenit*. de Phocione. DEMPST.

453. *Numquam*] vetus meus liber *nusquam*. DELR. *numquam* τῷ *toties* reſpondere videtur, quum *ubique* ſit oppoſitum τῷ *nusquam*, quod habent Vicetin. Parm. Junt. Colin. & aliae editiones. BURM.

455. *Amolitur onus*] Non *Emolitur* prior Leidenſis. quomodo primus quoque & tertius Vaticani pro diverſa lectione. Lucan. V. 355.

Heu quantum fortuna humeris jam pondere feſſis
Amolitur onus. HEINS.

457.

Infernos gravat umbra lacus. pater Aeacus horret,
Intrantemque etiam latratu Cerberus urguet.
Tunc animae, quas ille fero ſub jure peremit,
Circumſtant, nigrique trahunt ad judicis urnam,
Infeſto fremitu. veluti paſtoris in ora
Commotae glomerantur apes, qui dulcia raptu
Mella trahit, pennaſque cient, & ſpicula tendunt:
Et tenuis ſaxi per propugnacula cinctae
Rimoſam patriam, dilectaque pumicis antra
Defendunt, pronoque favos examine velant.
Eſt locus, infauſtis quo conciliantur in unum

Co-

457. *Intrantemque etiam*] τὸ *etiam* mendi ſuſpectum. mox pro *nigri judicis*, malim *Stygii.* forte etiam, *Intrantem triplici latratu.* HEINS. Conjecerat Heinſius *Stygiique*, & miratur cur *nigrum* vocet. ſed eo colore omnia apud inferos infecta fingunt poëtae, & *nigrum Deum* Plutonem vocat Ovid. II. Ep. 70. & IV. Met. 438. & quis non? BURM.

Urguet] poteſt ſatis explicari, *arcet* tamen malim. BURM.

458. *Tunc animae*] Imitatur Senecam, qui in Apotheoſi Claudii tale quid tradidit. DELR.

Fero] *ferox* Lovan.

460. *Veluti*] Hanc comparationem ex Papinio ſuo deſumpſit, quam habe, ut conferas.

Sic ubi puniceo paſtor rapturus ab antro
Armatas erexit apes, fremit aſpera nubes,
Inque vicem ſeſe ſtridore hortatur & omnes
Hoſtis in ora volant; mox deficientibus alis
Amplexae parvamque domum, captivaque linquunt
Mella, laborantesque premunt ad pectora ceras. CLAV.

Paſtoris in ora] Barthius mallet *praedonis* dixiſſet. *in ora glomerari* neſcio an eleganter dictum, & non melius foret *ob ora*, de quo vid. ad Ovid. VIII. Met. 115. BURM.

Commotae] *collectae* Oxon. Leid. Vicetin. vid. ad II. in Eutrop. 287.

461. *Dulcia raptu*] *dulcia quercu* Barthii Codex & Moreti pro diverſa lectione. *raptim* Exc. Voſſ. illud *quercu* nequaquam a librario fluxiſſe credit Barthius, nam in quercubus & arboribus favos feciſſe apes conſtat. II. de Rapt. 109. *Ilex plena favis.* & ibid. 125. *in fago apes.* vid. ad Phaedr. III. XVI. 6. ſed quia mox de pumice & ſaxo agitur, non videtur quercui hic locus eſſe. quare ego *raptim* praeferrem, ut ita *tractu* & *tractim* ſaepe variatur. vid. ad Grat. Cyneg. 362. *furto* & *furtim.* vid. ad Ovid. VI. Epiſt. 43.

462. *Pennaſque cient*] in Aldina editione eſt *bellaque cient.* ſaltem *& bella cient*, vel *pugnaſque cient* dediſſet. ſed *ciere* hic eſt movere, ut *citare* in loco Statii adducto ab Heinſio. eleganter vero *ſpicula tendunt*, ut ſagittas quaſi ex arcu mittant, vel ut tela & haſtas protendant, vel, ut alii amant, praetendant. vid. ad Ovid. VIII. Met. 341. ſic III. Conſ. Honor. 49. *ſpicula cornu tendere.* eadem metaphora *ſtrictos ungues*, *manus*, & ſimilia dicunt poëtae. vid. ad Ovid. I. Amor. VI. 14. BURM.

Spicula tendunt] *figunt* Schedae Gudianae. HEINS.

463. *Tenuis*] *teneri* Oxon. pro varia lectione, *tenui* Exc. Wolf.

Cinctae] in mei codicis margine adſtituitur *Cinthi*, id eſt, montis. DELR. *Cinctae* defendit Cerda ad Virgil. IV. Georg. 94. ubi alios *cunctae* legere ait, ut eſt in Aldina. *cuntae* Leid. mox *ſpumicis antra* Exc. Wolf. BURM.

465. *Examine velant*] *Vellant* unus Florent. lego *vallant.* Statius Theb. XII. 17.

Intus agunt natos, & foeta cubilia vallant
Unguibus, imbelleſque citant ad proelia pennas.

pro *cinctae* in aliis *cunctae.* nonnulli *cintae.* forte *junctae.* HEINS. *vallare* & *velare* centies in ſcriptis variantur. vid. ad II. de laud. Stilic. 189. & ad Ovid. IV. Ep. 159. IV. ex Ponto XIV. 55. & alibi. *celant* Exc. Voſſ. BURM.

466. *Eſt locus*] Apparet ſatis poëtae viſum eſſe Platonis Axiochum, unde haec dubio procul mutuatus eſt. CLAVER. de Phlegethonte Mythologi diſſeruere: noſter Lib. I. de Rapt. princ. & de Aponis balneis. at cultiſſime Lib. II. de Rapt. 315. *flagrantibus hiſpida nimbis Barba riget, totoque fluunt incendia vultu.* Silius XIII. 564. *turbine anhelo Flammarum reſonans, ſaxoſa incendia torquet.* Seneca Thyeſte Act. I. Sc. I. vs. 72. *alveo medius tuo Phlegethon relinquar, igneo cinctus freto.* Serv. ad VI. Aeneid. 551. Stat. IV. Theb. 523.

Fumidus atra vadis Phlegethon incendia volvit.

& Lib. VIII. Theb. princ. Hunc *Pyriphlegethonta* appellat Tertull. Apol. cap. CL. ad quod alluſit eleganter Sidonius Lib. III. Epiſt. 13. de paraſiti oculis: *Stygiae vice paludis volvunt lacrimas per tenebras.* DEMPST.

467.

Cocytos Phlegethonque vadis: inamoenus uterque
Alveus. hic volvit lacrimas: hic igne redundat.
Turris per geminos flammis vicinior amnes
Porrigitur, ſolidoque rigens adamante ſiniſtrum
Proluit igne latus. dextra Cocytia findit
Aequora, triſte gemens, & fletu concita plangit.
Huc poſt emeritam mortalia ſecula vitam
Deveniunt. ibi nulla manent diſcrimina fati,
Nullus honos: vanoque exutum nomine Regem
Proturbat plebejus egens. quaeſitor in alto
Conſpicuus ſolio pertentat crimina Minos,

Et

467. *Cocytus*] *Cocytos* bene Mazarin. prim. Vatic. & quinque alii, *Cocyton.* ſic & *Scorpion*, *Tityon*, pro *Scorpios*, *Tityos*, ſaepe in antiquis libris. paulo ante *Eſt lacus*, non *Eſt locus*, corrigendum cenſet Barthius. qua caſtigatione non eſt opus. Heins. vid. Lib. I. de Rapt. 87.

468. *Hic volvit*] quia Κωκυτὸς luctum, φλέγω, unde φλεγέθων, ardeo ſignificat. Delr.

Lacrimas] *lacrimis* Leid. m. s.

469. *Amnes*] *ignes* Exc. Voſſ.

470. *Adamante*] Ex ſolidis & duris adamantem κατ' ἐξοχὴν nominavit, ut hic, ſic alibi, *voces adamante notabat Atropos.* &, *Tunc adamante gravem nodisque rigentibus haſtam.* &, *Nodavitque adamante comam.* innumeris praeterea locis, idque apud varios ſcriptores obſervavi. apud Virgil. Lib. VI. *ſolidoque adamante columnae.* & Horatium, *Martem tunica tecum adamantina.* Item, *ſi figit adamantinos ſummis verticibus dira neceſſitas clavos.* & Manil. Lib. I. *atque adamanteis diſcordia vincta* (male vulgo *victa* legitur) *catenis.* Val. Flacc. Lib. III. *fractoque trahens adamante catenas.* Senecam, *gravia monſtri colla permulcens manu adamante texto vincit.* Apud Pindarum ter, primo Πυθ. Δ. ἄροτρον ἀδαμάντινον. deinde, citante Athenaeo, ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν. &c. poſtremo adducente Strabone ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες. apud Heſiod. ἀλλ' ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα θυμόν. item, niſi me fallit memoria, ἰυρυβίην τ' ἀδάμαντος ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν. apud Herodot. Lib. VI. Pythia reſpondet Athenienſibus: Σοὶ γὰρ τὸ δ' αὖτις ἔπος ἐρέω ἀδάμαντι πελάσσας. ſolutae quoque orationis ſcriptores ita hac voce ſunt uſi. Plutarcho tyrannis Dionyſii ἀδαμαντίνη ἀῤῥήκτος dicitur. & eadem de re Aelianus ἀδάμαντι δεδεμένην φέτω τὴν ἀρχὴν κεκτῆσθαι. Apulejus Lib IX. Metam. *auroque ſoleant adamantinae etiam perfringi fores.* Delr.

Siniſtrum] *ſiniſtro* MS. Pulman. Lovan. m. prim. Oxon. duo. Exc. Wolf. & Edd. Vicetin. Parm. & diſtinguunt poſt *adamante.*

471. *Cocytia fundit aequora*] Primus Vaticanus & quatuor alii *findit.* bene. pro *fletu* Lucenſ. & Gyraid. *fluctu.* ut *litora plangere* Virgil. I. Georg. 334. neque aliter Pomponiana Excerpta. & a manu prima primus Vaticanus cum Oiſeliano. ſed fruſtra. Statius Theb. VIII. 29. *aſſiſtunt lacbrimis atque igne tumentes Cocytos Phlegethonque.* alluditur enim ad Cocyti nomen. Heins. *dextraque Cocytia* Ed. Vicet. *dextra concuilia* Exc. Wolf. *flectu* Parm.

473. *Secula*] vid. ad Lib. II. de Rapt. 311.

474. *Ibi*] *ubi* Edd. Vicetin. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. Raphel. & aliae. *tibi* liber Barthii.

476. *Proturbat*] *perturbat* Oxon. Leid. vid. ad Ovid. III. Met. 80. & infra Bell. Gild. 198. pro *egens* Heinſius in ora codicis *agens* notaverat. & certe ſolere ita loqui vidimus ad Val. Flac. III. 40. nihil tamen temere mutem, nam *egens* Regi melius opponitur. *plebejus egens* Exc. Wolf. Burm.

Quaeſitor] Quaeſtor capitalis, quem poſtea *Quaeſitorem* nominarunt: pro tribunali alto editoque loco ſedebat; judices vero paulo inferius humilioribus in ſubſelliis. Virgil. Lib. VI. *Quaeſitor Minos urnam movet* &c. & ſaepe Seneca. Delr. *Quaeſtores parrici*, vel *parricidi*, ut vult Feſtus Lib. XV. dicebantur, *penes quos cura erat criminis examinandi.* iidem *Triumviri capitales* (de quorum inſtitutione I. Decad. Lib. I.) ſcribente Varrone Lib. IV. de Ling. Lat. ſed & *quaeſtores*, vel *quaeſitores*, ſimpliciter vult vocari praepoſitos & actores judiciorum. Iſid. Lib. XVIII. c. 15. Senec. Herc. Fur. Act. III. Sc. II. vs. 731.

Non unus alta ſede quaeſitor ſedens
Judicia trepidis ſera ſortitur reis.

Serv. ad VI. Aeneid. 432. *Quaeſitor Minos urnam moves.* Dempst.

477. *Pertentat crimina Minos*] *praetentat* quatuor ſcripti. hoc eſt, prius tentat. Lib. I. in Eutrop. 272.

Et juſtis dirimit ſontes. quos nolle fateri
Viderit, ad rigidi transmittit verbera fratris.
Nam juxta Rhadamanthus agit. quum geſta ſuperni
Curriculi, totosque diu perſpexerit actus;
Exaequat damnum meritis, & muta ferarum
Cogit vincla pati. truculentos ingerit urſis;
Praedonesque lupis, fallaces vulpibus addit.
At qui deſidia ſemper vinoque gravatus
Indulgens Veneri voluit torpeſcere luxu,
Hunc ſuis inmundae pingues detrudit in artus.
Qui juſto plus eſt loquax, arcanaque ſuevit
Prodere, piſcoſas fertur victurus in undas,
Ut nimiam penſent aeterna ſilentia vocem.
Quos ubi per varias, annis ter mille, figuras

Egit

272. *ſaevi praetentas Pallada campi*, cum membranis. III. Conſ. Honor. 534.

——— *Dircaeaque tela ſolebat*
Praetentare feris, olim domitura Gigantas.

& IV. 346. *tuus ante profundum Praetentet ſonipes.* Stat. Theb. II. 368. *ſedit ſententia fratris Praetentare fidem.* ita ſcripti. prim. Vatic. *pertentat*, vel *permutat.* Barthius *praeſentat*, me invito. nec felicius paulo poſt *diribit ſontes* pro *dirimit* reponi velit. HEINS. apud Lucan. IX. 397. eadem varietas, *fatoque pericula veſtra Praetentate meo.* vid. ad Ovid. XIV. Metam. 189. & alibi. vid. & III. de Rapt. 362. ſed neque *pertentat*, neque *praetentat* ſatis placet. forte melius foret *perpenſat*, id eſt, examinat, ut praemia & poenas diſpenſet. ita enim *pendere* & *expendere* apud Lucan. VIII. 276. & III. 439. & alios. mox Barthius melius fuiſſe *diribit ſontes* notat. ſed quam incerta ſit ſyllabarum hujus verbi menſura, nec uſitatum ſciam niſi in comitiis, ubi diribebantur tabellae ſuffragiorum. nec *homines diribi* usquam legi. itaque de hoc verbo non ſomniandum puto. vid. ad Lucan. V. 393. BURM.

479. *Ad mala mox transmiſit verbera fratris*] *Ad rigidi* Lucenſ. & Gyrald. omnino rectius. *ad ſaevi* quatuor alii. *ad duri* ſec. Vatic. Thuan. *ad ſaevi mox mittit.* In prim. Vatic. *Ad mala mox* . . . . . *transmittit.* in Oiſeliano, *Ad mala viderit transmittit.* HEINS. *ad mali mox* Vicetin.

480. *Nam juxta*] Exc. Wolf. Edd. Vicetin. Parm. Iſingr. Colin. Gryph.

Nam juxta Rhadamantus agit congeſta ſuperni
Curriculi.

481. *Totosque diu*] lege, *& totos qui dum*, ut habent membranae. DELR.

Perſpexerit actus] Non *proſpexerit* meliores libri, & cum iis Barthius. HEINS.

482. *Muta*] *multa* Exc. Wolf.

484. *Vulpibus addit*] quidam *abdit* corrigunt. ſcripti non juvant. HEINS.

485. *At qui deſidia ſemper*] *ſomno* Putean. & pro diverſa lectione primus Vaticanus. forte *deſidia ſomni.* vel *deſidia ſenio.* Lib. III. de Raptu 20.

——— *Saturnia poſtquam*
Otia, & ignavi ſenium cognovimus aevi.

de quo alibi. ſequens verſus nihil Claudiani habet. puto interpolatores hic graſſatos. pro *pingues artus*, unus Mediceus, *pigros.* HEINS. *Et qui deſidia* Leidenſes duo.

486. *Torpeſcere*] *compeſcere* Exc. Voſſ.

487. *Immundi*] *immundae* Oxon. Leidenſes duo. Exc. Wolf. edd. Vicetin. Parm. Ald. vide ad Phaedr. IV. fab. ult. *pingues* vero mutari nolim, nam & *ſues* dicuntur homines pingues, ut notavit Colvius ad Sidon. Apoll. III. Ep. 13. & notum illud Catulli Carm. XXXIX.

Aut porcus Umber, aut obeſus Etruſcus. BURM.

489. *In undas*] *ad undas* Oxon. Exc. Wolf.

490. *Vocem*] *mentem* lib. Barth. *nimiam pulſent* Exc. Voſſ.

491. *Per varios annos*] *μετέμψυχώσεως* ſequitur defenſores. mendoſe Vicetin. *varios amnes.* DELR. Scribendum cum Lucenſi & Gyrald. *per varias annis ter mille figuras.* quod & Barthio in mentem venit. neque aliter primus Vaticanus a manu prima. niſi quod in eo *per* pro *ter.* tertius Vaticanus, *varios animos per mille*, & emendatum, *varias animas.* miror ſecundis curis Barthium de conjectura ſua dubitaſſe.

Egit Lethaeo purgatos flumine; tandem
Rurſus ad humanae revocat primordia formae.
Tum quoque, dum lites Stygiique negotia ſolvit
Dura fori, veteresque reos ex ordine quaerit,
Rufinum procul ecce notat, viſuque ſevero
Luſtrat, & ex imo concuſſa ſede profatur.
  Huc ſuperûm labes, huc inſatiabilis auri
Proluvies, pretioque nihil non auſe parato,
Quodque mihi ſummum ſcelus eſt, huc inprobe legum
Venditor. Arctoi ſtimulator perfide Martis,
Cujus ob innumeras ſtrages anguſtus Averni
Jam ſinus, & plena laſſatur portitor alno.
Quid demens manifeſta negas? en pectus inuſtae
Deformant maculae, vitiisque inolevit imago,
Nec ſeſe commiſſa tegunt. genus omne dolorum
In te ferre libet. dubio tibi pendula rupes
Inmineat lapſu. volucer te torqueat axis.
Te refugi fallant latices, atque ore natanti

Areſ-

ſe. Ad Aegyptiorum Theologiam haec refert in Euterpe Herodotus. Lovanienſis, *per varias, annos poſt mille, figuras.* etiam bene, & ex Virgilii ſententia Lib. VI. 748.

—— ubi mille rotam volvere per annos,
Lethaeum ad fluvium Deus evocat.

mille luſtra poſuit Silius Lib. XIII. HEINS.

493. *Revocat*] *renovat* Lovan. a m. prim.

494. *Dum lites*] *cum* Exc. Voſſ.

497. *Ex imo*] *ex uno* Vicetin. ed. & liber Barthii, cui ſuſpectus eſt locus. *eximia concuſſus ſede* Parm.

498. *Huc ſuperum labes*] Haec Papinius VIII. 34.

Quae ſuperum labes inimicum impegit Averno.

CLAVER. *clades* Exc. Voſſ. Vicetin. Ed. de illa ellipſi in hac formula *huc, huc*; vide doctiſſimum Marckland. ad Stat. I. Silv. IV. 62. BURM.

499. *Parato*] *paracto* Oxon.

500. *Legum venditor*] Facile fuit Praefecto Praetorio leges figere ac refigere, non minus quam Tribuniano Ex quaeſtore Sacri Palatii, de quo Suidas, auctor non adeo ſublimis, indigna protulit. Procopius non item. CLAVER. Leges vendere, ſummum crimen. hinc inter inferni cruciatus Lib. VI. Aeneid. 622. *Fixit leges pretio atque refixit.* DEMPST. *legis* vel *legum* Leid.

501. *Stimulator*] in Leidenſi ſuperſcriptum *delator.* Barthius *ſimulator* legit & explicat.

504. *Quid demens*] *Quid deinceps* prim. Vatican. HEINS.

En pectus inuſtae] Recte Brodaeus in Miſcellaneis (Lib. I. cap. 4.) haec explicuit. DELR. *an pectus* Exc. Wolf.

505. *Maculae*] Tacitus VI. Annal. 6. *Si tyrannorum mentes recludantur, poſſint adſpici laniatus & ictus, quando ut corpora verberibus, ita ſaevitia, libidine, malis conſultis animus dilaceratur.* inde Lucretio *dilaniata anima* dicitur. ſed vide Platonem in Gorgia. Legimus etiam apud Lucianum *στίγματα τῆς ψυχῆς περιφέρει.* CLAVER. Lucianus in Tyranno, eorum animis, qui magnis ſe facinoribus, dum vitam agerent, obſtrinxerunt, maculas inuſtas eſſe docet, *ὁπόσα ἄν τις ὑμῶν πονηρὰ ἐργάσηται παρὰ τὸν βίον, καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐμφανῆ στίγματα ἐπὶ τῆς ψυχῆς περιφέρει.* Opinio ergo illa invaluit, criminum notas pectori impreſſas poſt obitum remanere, ut appareret, quomodo quisque ſe geſſiſſet. Brodaeus Lib. I. cap. IV. ex Platone in Gorgia. pium ſane placitum, & Chriſtianae religioni vicinum. DEMPST. pro *deformant*, *conformant* Leid.

Vitiisque inolevit imago] Malim *vitiique*, ſcilicet tergo. pro *in te ferre libet* cave quicquam mutes cum Barthio. vulgatam enim mordicus tuentur ſcripti. HEINS. *in te ſcire* Cod. Barth. unde ille, *in te exire.* *in te ferre juvat* Lovan.

506. *Dolorum*] *malorum* Leid.

O 2 513.

Areſcat decepta ſitis; dapibusque relictis
In tua manſurus migret praecordia vultur.
Quamquam omnes alii, quos haec tormenta fatigant,
Pars quota ſunt, Rufine, tui! quid tale vel audax
Fulmine Salmoneus, vel lingua Tantalus egit,
Aut inconceſſo Tityos deliquit amore?
Cunctorum ſi facta ſimul jungantur in unum,
Praecedes numero. cui tanta piacula quisquam
Supplicio conferre valet? quid denique dignum
Omnibus inveniam, vincunt quum ſingula poenas?
Tollite de mediis animarum dedecus umbris.
Adſpexiſſe ſat eſt. oculis jam parcite noſtris,
Et Ditis purgate domos. agitate flagellis
Trans Styga, trans Erebum. vacuo mandate barathro
Infra Titanum tenebras, infraque receſſus
Tartareos, noſtrumque Chaos, qua noctis opacae

Fun-

510. *Areſcat decepta ſitis*] *Accreſcat* Rottendorphianus. Heins. *temptata ſitis* Leid. *areſcat* non muteın. vid. ad Ovid. Ep. iv. 174. vide & ſupr. L. i. 105. Burm.

513. *Pars quota ſint*] *ſunt* prim. Vaticanus, aliique nonnulli ex melioribus. Heins. ita ſaepe Ovidius. vid. ad Epiſt. xii. 89.

515. *Aut inconceſſo Tityos deliquit*] Fabulam Tityi explicat. hic enim *ob incontinentiam amoris*, ut ait Horat. Lib. iii. Od. 4. apud Inferos *vulturem*, ut cum Ennio loquar, *fibris ſemper renaſcentibus*, paſcebat. vi. Aeneid. 598. *Immortale jecur tondens*, & per novem jugera diſtendebatur. Ovid. iv. Metam. Fab. 13. Tibull. i. Eleg. iii. Homer. xi. Odyſſ. idem quidem ait, ſed duos vultures ponit. lege noſtrum Lib. ii. de Raptu, in fine. & Ovid. in Ibin vs. 183. *Jugeribusque novem qui ſummus diſtat ab imo, Viſceraque aſſidue debita praebet avi.* quae omnia myſtice a Platone in Gorgia explicantur, & a Macrobio Lib. i. in Somn. Scipion. cap. 10. & utroque poſterior Pierius Hierogl. Lib. xviii. Ego ſane puto id fictum, quod vultur etiam ultra mare cadavera ſentiat. Iſidor. Lib. xii. cap. vii. Martial. *Cujus vulturis hoc erit cadaver.* Silius Lib. xiii. *paſtusque cadavera vultur.* Adi Pontanum in vi. Aeneid. qui multa congeſſit huc ſpectantia. Dempst. *Tityos* non *Tityus* ſcripti meliores, quomodo & iii. Conſ. Honor. 158. *inconſulto* Gyrald. & Lucenſ. ſic *inconſultus amor* apud Auſonium. nihil tamen muto. ſic *inconceſſi Hymenaei* Virgilio Lib. i. Aeneid. 651. & Ovid. x. Met. 153. *inconceſſisque puellae Ignibus attonitae.* Virgil. Ciri v. 243.

Sin conceſſus amor noto te macerat igne.

inconceſſi amoris flammae Arnob. Lib. i. Heins. *Tycius* Vicetin. ita contra *conceſſus amor* pro legitimo. vid. ad Albinov. Eleg. in Druſ. 305.

517. *Piacula.*] vide Codicem Theodoſii, ubi multa de Rufini ſcelere & poena. Symmachus Lib. vi. Ep. 15. *Poenam Rufini ſecuta eſt publicatio facultatum, fides praeſto eſt imperialibus ſignata praeceptis.* poſtea *Praedonem annoſum* vocat. in Codice Theodoſiano Arcadius & Honorius AA. Caeſario PP. *Serenitatis noſtrae proviſione ſolita commonemus, ut ea, quae Rufinus quondam, cum viveret, quoquo pacto poſſedit, in eodem ſtatu maneant, nec quisquam ſibi poſt ejus obitum ſpontaneam vindicandi tribuat poteſtatem. Nam qui tranſacto tempore ſiluit, ac Rufinum tenere conceſſit, Fiſcum quoque noſtrum ſine praejudicio poſſidere patiatur.* De uxore ejus ac filia ſupra diximus. Claver. *Cui tanta piacula*, quatuor ſcripti, eleganter. Ovid. Faſt. V. 311.

Longa referre mora eſt collata oblivia damnis.

ita enim vetus liber. vulgo *collecta. cui* etiam pro diverſa lectione primus Vaticanus. Heins. *conferre poteſt* Exc. Voſſ.

521. *Noſtris*] *veſtris* Exc. Wolf.
523. *Erebum*] *Hebrum* Exc. Wolf.
525. *Noſtrumque*] Forte *vaſtumque*. Burm.
Quo Ditis opaci] *qua* Gyrald. Lucenſ. & quinque alii. bene. cum iisdem *noctis opacae* ſcribendum,

nam

Fundamenta latent: penitusque inmerſus anhelet,
Dum rotet aſtra polus, feriant dum litora venti.

nam *Ditis* jam praeceſſerat. HEINS. *qua noctis opaca* Exc. Wolf.

526. *Praecepsque ibi*] *Praeceps ubi* Vicetin. ſubſcribunt membranae, nam habent *penitusque ibi.* DELR. *praecepsque ibi merſus anhelet* Lucenſiſ. alii, *penitusque ibi.* ſex cum Gudianis Schedis *penitusque immerſus.* placet. ut apud Prudentium Apotheoſi v. 749.

Quod, cum te Chriſtus penitus nigrante profundo
Immerſum vocat.

Idem Lib. I. contra Symmach. 93.

Aſt alias damnaſſe neci, penitusque latenti
Immerſiſſe Chao.

Petron. cap. cxx.

Eſt locus exciſo penitus demerſus hiatu.

Severus in Aetna v. 140.

Cernis & in ſilvis ſpatioſa cubicula retro
Antraque demerſas penitus fodiſſe latebras.

quomodo verſus illi ex antiquis membranis legendi. *penitus immerſus* pro diverſa lectione primus Vaticanus & multi alii ex ſcriptis. ſequenti verſu Florentin. S. Marci, *feriant & rotet*, quomodo & Raphelengius. vulgo *feriunt & rotat.* HEINS. *praeceps ubi*, omnes fere editi, praeter Vicetin. & Parm. qui *penitusque ibi. penitusque immerſus* Exc. Wolf.

527. *Feriant*] *ferunt* Vicetin.

CL. CLAUDIANI

DE TERTIO CONSULATU

HONORII AUGUSTI

PRAEFATIO.

PArvos non aquilis fas eſt educere foetus
  Ante fidem ſolis, judiciumque poli.
Nam pater, excuſſo ſaluit quum tegmine proles,
  Ovaque maternus rupit hiulca tepor,
Protinus inplumes convertit ad aethera nidos,

Et

Praefatio elegantiſſima diligenti cura excutitur a Scaligero Seniore, nec dubito quin e muſico Lucani promptuario aliqua effluxerint. ſic enim ille Lib. IX. 902.

Utque Jovis volucer, calido cum protulit ovo
Implumes natos, Solis convertit ad ortus:
Qui potuere pati radios, & lumine recto
Suſtinuere diem, coeli ſervantur in uſus,
Qui Phoebo ceſſere, jacent.

Julianus Imp. ad Libanium ſcribit id Aquilam facere, ut Sole, tamquam Deo teſte, pulli diſcernantur, additque Rheni exemplum, qui ſpurios infantes abſorbet, tanquam adulteril vindex. CLAVER.

1. *Aquilis*] Non quidem Melenaeus, vel Pygargis, vel Anatarus, vel Oripelargis, vel Gneſus, ſed Haliaetis. DELR.

Educere] *deducere* Oxon. *producere* Oxon. primus, & alius pro varia lectione. de quo vid. ad Valer. Flacc. VII. 375. & ita Nemeſ. Cyneg. 187.

Incipe non longo catulos producere curſu.

ſed *educere* hic pro *educare* poteſt ſumi cum Barthio, ut Terentius, Cicero & alii. vel *educere* eodem ſenſu, ut apud Virgil. IV. Georg. 162. de apibus, *Spem gentis adultos Educunt foetus. educere* & *producere* etiam variantur in codicibus Conſ. IV. Honor. 128. *fas eſt contemnere* habebant Exc. Voſſ. non male etiam, quod eſſet abjicere, antequam expertae eſſent. *non eſt fas aquilis* Oxon. Barthius *non fas eſt aquilis* credebat concinnius potuiſſe efferri. ſed nihil mutandum. *non aquilis eſt fas* Oxon. *nunc aquilis* Cod. Barthii. BURM.

3. *Excuſſo ſaliit cum germine proles*] *Tegmine* emendarat in ora codicis ſui ὁ θαυμάσιος Scaliger. quod Gyraldinus liber confirmat. noſter de Cryſtallo Epigr. XI.

Clauditur immunis convexo tegmine rivus.

corticem ovi dixit Serenus Sammonicus cap. XXIX. *putamen* cap. XL. & *fragmen juglandis* cap. LXV. *ſaluit* etiam Lucenſis, quomodo apud Ovid. Faſt. IV. 805.

Per flammas ſaluiſſe pecus, ſaluiſſe colonos.

quam illic veram eſſe lectionem teſtis Priſcianus. pro *excuſſo* perperam *excuſo* Raphelengius. Si quis vulgatum τὸ *germine* tueri velit, ita licet interpretetur, quomodo noſter Epiſtola ad Serenam *gemina* uniones vocat. & Lib. I. de Rapt. 129. cornua,

Nec nova lunatae curvavit germina frontis.

quare & forſan corrigendum *excluſo germine*, vel *excuſo*, quod proprium hac in re verbum. HEINS. *excuſſo* Exc. Wolf. *excuſo* etiam ed. Dempſt. quod proprius ad *tegmen* accedit, quod eſt *veſtis ovi*, ut habere codicem ſuum teſtatur Keuchen. ad Seren. Samon. cap. XXVI. *excuſſo* vero retineri poteſt, nam pullo prodeunti adhaeret fragmen corticis, quo excuſſo ſalit & ingreditur pedibus. eſt vero ὕστερον πρότερον, prius enim rumpit tepor ova, deinde excutit pullus corticis reliqua. BURM.

5. *Inplumes convertit ad aethera nidos*] Duo libri, *natos*, quod Claverio probatum. totidem *pullos*. nihil muta. Avienus ſimiliter Fab. XX.

Sed vox inplumes turbavit credula nidos.

nidos pro *pullis* etiam Virgilius dixit L. IV. Georg. 17.

Ore ferunt dulcem nidis immitibus eſcam.

& Lib. XII. Aeneid. 475.

—— *alta atria luſtrat hirundo,*
Pabula parva legens nidiſque loquacibus eſcas.

&

Et recto flammas imperat ore pati.
Conſulit ardentes radios, & luce magiſtra
Natorum vires ingeniumque probat.
Degeneres refugo torſit qui lumine viſus,
Unguibus hunc ſaevis ira paterna ferit.
Exploratores oculis qui pertulit ignes,
Suſtinuitque acie nobiliore diem;
Nutritur, volucrumque potens, & fulminis heres,
Geſturus ſummo tela triſulca Jovi.
Me quoque Pieriis tentatum ſaepius antris
Audet magna ſuo mittere Roma Deo.
Jam dominas aures, jam regia tecta meremur,
Et chelys Auguſto judice noſtra ſonat.

& Dracontius illa imitatus Hexaem. v. 139.

Silva comis veſtita viret, nidosque loquaces
Exbibet. plura ad rem Barthius curis ſecundis. Virgilii locum obſervavit quoque Nonius Marcellus. Solinus: *Ales eſt Ibis, ea ſerpentum pabulatur ova, gratiſſimamque ex bis eſcam nidis ſuis defert.* Gloſſae veteres Νεοσσὸς, *nidus, pullus.* Naſo Medicamine faciei vs. 77.

Adjice de querulo volucrum medicamina nido;
Ore fugant maculas: Halcyonea vocant.

Seneca Hercule Furente v. 146.

Pendet ſummo ſtridula ramo
Pennasque novo tradere ſoli
Geſtit querulos inter nidos
Thracia pellex.

paulo poſt cave audias legentes *Naturam, vires*, euntibus in contraria membranis caſtigatioribus. vid. ad Ovid. Medic. Fac. vs. 77. mox *degenerem viſum* Lucenſ. & alii aliquot. Heins. *natos* & *nidos* videas etiam variare apud Virgil. 1. Georg. 414. vid. Barth. ad Stat. v. Theb. 602. obtrudere etiam *nidos* pro *natos*, invitis libris voluit Cortius ad Lucan. ix. 903. Burm.

8. *Naturam vires*] Veteres libri, & de meliori nota vulgati, *Natorum vires*. Delr. *naturam* marg. Marcil.

9. *Degeneres*] *Degener & refugo* Inſingr. Pulm. Gryph. *degenerem* Exc. Voſſ. Wolf. & tres Barthii & Pulm. *profugo* etiam Ex. Voſſ.

Refugo] At humani oculi luce directa & nimia laeduntur, neque ideo viri magni & muſaeo ſuo adfixi ſunt degeneres: & vero Cujacius tunc diem non niſi obliquum & quaſi per fideicommiſſum accipiebat, ut ipſe loquebatur. Claver.

12. *Diem*] *fidem* Exc. Voſſ. a m. pr. ſed *dies* eſt ſol, ut alibi.

14. *Geſturus*] *tecturus* Wolf.

17. *Dominas aures*] *arces* marg. Iſingr. & liber Barthii, *tecta movemur* Oxon. pro quo *movemus* malebat Heinſius.

18. *Judice*] *principe* Oxon.

CL.

CL. CLAUDIANI

DE TERTIO CONSULATU

HONORII AUGUSTI

PANEGYRIS.

TErtia Romulei ſumant exordia faſces,
Terque ſuas ducat bellatrix pompa curules.
Feſtior annus eat, cinctusque imitata Gabinos
Dives Hydaſpeis augeſcat purpura gemmis.
Succedant armis trabeae: tentoria lictor
Ambiat, & Latiae redeant ad ſigna ſecures.
Tuque, o, qui patrium curis aequalibus orbem
Eoo cum fratre regis, procede ſecundis
Alitibus, Phoebique novos ordire meatus,

Spes

1. *Tertia*] Haec Panegyris in tertium Honorii Imp. Conſulatum recitata eſt a Claudiano coram ipſo Principe in palatio Mediolanenſi, anno Domini 396. collegam vero habuit, ſed priorem, Arcadium. CLAVER.

2. *Terque ſuas*] Ita vet. exemplar. optime ac vere. nondum enim ad Honorium converſus eſt. alii *tuas*. CLAVER. *ſuas* Claverius, quomodo & Florentinus S. Marci. vulgo *tuas*. *Ter* pro tertium. Forte tamen rectius Oxonienſis, *Et triplices ducat*. HEINS. *Terque tua*, vel *Terque tuas d. b. p. curuli* Oxon.

Bellatrix pompa] ſic vetus liber cum veteri Germ. & tribus Lugdun. ceteri vero *Roma*. DELR. *pompa* pro *Roma* meliores. Ceterum primo Vaticano hic panegyricus manu recenti erat adſcriptus. HEINS. *pompa* etiam VI. Conſ. Hon. 598. ubi *dives pompa*, rectius credo, quam hic *bellatrix*, quae non convenit cinctui Gabino. nec credo, ſi Claudianus *pompa* ſcripſiſſet, librarios inde *Roma* facturos fuiſſe, quum cogitantes de proceſſu conſulari, facile pro *Roma* ſupponere potuerint *pompa*. imitatur vero Naſonem, apud quem Lib. II. Triſt. 321.

Nec mihi materiam bellatrix Roma negabat. BURM.

4. *Augeſcat*] *laceſſat* Oxon. duo, nec male. purpura enim *fulgere*, *ardere* &c. paſſim dicitur. in Oxonienſi erat gloſſa adſcripta *augeſcat*, pro augeatur in paſſiva ſignificatione ſic Naevius in carmine Belli Punici, *Fames cum augeſcit hoſtibus*, pro augetur. qui locus a Priſciano laudatur Lib. V. pag. 647. qui habet *famis acer*. Schottus Lib. II. Obſerv. cap. 45. in Stat. I. Achill. II. legebat, *primis augeſcunt tempora vittis*, & explicat, majora, auguſtioraque redduntur. vulgo *albeſcunt*. amat vero noſter id verbum hoc ſenſu, ut Lib. II. de laud. Stil. 99.

Hoc quoque majeſtas augeſcit plena Quirini.

& Epigr. XX.

Augeſcit brevitas doni pietate Serenae.

ita *augere* pro auguſtiorem reddere. Valer. Flac. IV. 551.

—— tam largus honos, tam mira ſenectae
Majeſtas infuſa, vigor novus auxerat artus. BURM.

6. *Latiae*] *latae* Oxon. *jactae* Leidenſ.

7. *Tuque o*] *Tu quoque qui* Oxon. & Pulm. *Tuque o qui Latium* marg. Iſingr. vid. Barth. eſt imitatio Virgilii ex Ecl. IV. 17.

Pacatumque reget patriis virtutibus orbem. BURM.

8. *Secundis alitibus*] *ſecundis auſpiciis* Barthii liber & gloſſa.

10.

Spes votumque poli, quem primo a limine vitae
Nutrix aula fovet: ſtrictis quem fulgida telis
Inter laurigeros aluerunt caſtra triumphos.
Ardua privatos neſcit Fortuna penates,
Et regnum cum luce dedit. cognata poteſtas
Excepit Tyrio venerabile pignus in oſtro:
Luſtravitque tuos Aquilis victricibus ortus
Miles, & in mediis cunabula praebuit haſtis.
Te naſcente ferox toto Germania Rheno
Intremuit: movitque ſuas formidine ſilvas
Caucaſus: & poſitis numen confeſſa pharetris
Ignavas Meroë traxit de crine ſagittas.
Reptaſti per ſcuta puer, Regumque recentes
Exuviae tibi ludus erant: primusque ſolebas

Aſ-

10. *Spes votumque poli*] Huic logo plane convenientia legimus in Oratione Commodi, *me vobis, fortiſſimi milites, Fortuna principem defuncto patre, non quidem electum, ſed in palatio natum atque educatum dedit, ut qui nec in plebejis vagui cunabulis; ſimul enim mater me in lucem dedit, veſte imperiali amictus ſum, eodemque momento me Sol bic principem atque bominem vidit.* Claver. *Spem* Oxon. duo.

Primo a limine vitae] Malo *primae.* ſic apud Martial. Lib. III. Ep. 5. *primae in limine Tectae.* ita enim ex veſtigiis Vaticani libri corrigebam olim, quod ad Senecam Cl. Gronovius jam occupavit. vulgo *primi tecti. Tectam viam* intelligit. Heins.. vide II. Stilich. 64. & quae diximus ad Ovid. I. Faſt. 137. & ad Val. Flac. I. 823. & quae poſtea adjecit Oudendorp. ad Lucan. III. 206. unde patebit nihil mutandum. *a lumine* Oxon. Burm.

11. *Fovet*] *tenet* Exc. Voſſ. *fulgida taedis* Oxon.

12. *Lauriferos*] *laurigeros* Edd. priores. *intra laurigeros* Lovan. *aluerunt fata* Oxon. a m. pr. *clauſtra* Exc. Wolf.

13. *Fortuna*] *Natura* Oxon.

14. *Et regnum*] *Et regimen* edd. Vicetin. Parm. Iſingr. Pulm. Colin. Gryph. ſimilis variatio apud Lucanum IV. 692. *Dum regnum te, Roma, facit.* ubi *regimen* Voſſianus. *Et cum luce dedit regnum* Oxon. *privata poteſtas* etiam Oxon. Burm.

15. *Oſtro*] Herodianus ἡ βασίλειος ὑπεδέξατο πορφύρα. Claver.

16. *Aquilis*] Signa Romana intelligit. Sidonius Carm. II. 127.

Multos cinxerunt Aquilae ſubitumque per orbem
Luſit venturas famulatrix turba coronas.

& ſequenti Paneg. *Ambitur ſignis auguſtior infans.* Claver. *alis victricibus* Oxon. quod etiam tolerari poſſet.

17. *In mediis cunabula praebuit baſtis*] *praebita caſtris* forte ſcribendum, quanquam alteri ſcripturae controverſiam temere moveri nolim. in nonnullis codicibus inſulſe *venabula praebuit eſcis.* Heins. *praebuit aſtris* Oxon. *eſcis* Exc. Voſſ. illud *praebuit* obſcurius. in Oxonienſi erat adſcriptum pro gloſſa *id eſt poſuit.* puto indicari infantem, vel ejus cunas in haſtis militum portatas, cum agmen duceretur. cujus moris neſcio ubi aliquid legi. nunc vero non ſuccurrit. Burm.

19. *Intremuit*] *intonuit* Oxon. vid. IV. Conſ. Hon. 148. & ad Sil. IV. 640. *formidine pinnas* Wolf.

20. *Pharetris*] *Sagittis* Oxon. ubique eosdem fere librariorum lapſus deprehendas. ita & apud Ovid. Remed. 705. X. Met. 170. Lucan. VI. 354. & alibi turbatum vidi. praeterea *munus confeſſa* Vicet. & Wolf.

22. *Reptaſti per ſcuta*] Ita vetus codex. alias *ſigna.* quod verum non puto. Sidonius enim, *Reptabat ſuper arma patris.* dein;

Ludus erat puero raptas ex boſte ſagittas
Feſtina tractare manu. Claver. *ſigna* Iſingr. Vicet. Parm. Junt. Gryph. Colin. Pulm. Exc. Voſſ. *reptatique ſecuta* Wolf.

Regumque recentes] Ita multo elegantius MS. cum Vicet. & vet. Germ. quam *feroces.* haec quoque Sidonius in Panegyres ſuas tranſtulit. Delr. Non bene vulgo *feroces.* nam *ferox* praeceſſerat. quatuor libri *jacentes.* veram lectionem vidit etiam Raphelengius, quam meliores ſcripti tuentur. Heins. Eſt imitatio Virgilii Lib. IX. 612. *ſemperque recentes Comportare juvat praedas.* Burm.

23. *Exuviae tibi*] *Exuviae mibi* Oxon. *Eximiae* Vicetin.

Aſpera conplecti torvum poſt proelia patrem,
Signa triumphato quoties flexiſſet ab Hiſtro
Arctoa de ſtrage calens, & poſcere partem
De ſpoliis, Scythicosve arcus, aut rapta Gelonis
Cingula, vel jaculum Daci, vel frena Suëvi.
Ille coruſcanti clipeo te ſaepe volentem
Suſtulit arridens, & pectore preſſit anhelo
Intrepidum ferri, galeae nec triſte timentem
Fulgur, & ad ſummas tendentem brachia criſtas.
Tum ſic laetus ait: Rex ô ſtellantis Olympi,
Talis perdomito redeat mihi filius hoſte,
Hyrcanas populatus opes, aut caede ſuperbus
Aſſyria: ſic enſe rubens, ſic flamine crebro

Tur-

25. *Quoties flexiſſet*] *torſiſſet* duo libri. non ſequor. Lib. II. in Rufin. 217. *Flectite ſigna duces.* Heins.

Ab Hiſtro] Multa & praeclara ſunt Theodoſii geſta contra Getas & Tranſiſtrianos, qui flumine trajecto Macedoniam invaſerant. ſaepe tamen periclitatus eſt, ſed enim Gratianus miſit ei ſubſidio Bautonem & Argobaſten Francos, viros minime imbelles, avaritiae ignaros. Claver. *ab auſtro* lib. Barthii.

26. *De ſtrage*] *de caede* Oxon.

Poſcere patrem] Vet. Germ. *partem*, quod ſervo. Delr. *De ſpoliis Scbyticos arcus* fere omnes editi, unde *Scbyticosve* habeat Heinſius, neſcio. *poſcere ferrum* lib. Barthii. *Arctoa de parte* marg. Marc. Duo vero verſus 25 & 26. deerant Oxonienſi. Burm.

28. *Daci*] *Dacis & Suëvis* Oxon.

30. *Anhelo*] *bavelo* Wolf.

31. *Triſte timentem*] *trementem* ſcripti duo, quod nervoſius. dictum ſupra. Heins. *gementem* Oxon. *minantem* Exc. Voſſ.

32. *Criſtas*] *ripas* Wolf a m. prim.

33. *Tunc ſic laetus ait*] Haec omnia ex Homero Iliad. Z. ſic enim Hector Aſtyanacta filium amplexatus vs. 476.

Ζεῦ, ἄλλοι τε θεοὶ, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι
Παῖδ᾽ ἐμὸν, ὡς καὶ ἐγώ περ.

At Claudianus audaciorem minusque timidum facit Honorium, quam filium Hectoris, nam ut Heſſus, Poëta nobilis, vertit:

Accepturus erat puerum, fugit ille, ſinumque
Nutricis petit, & gremio ſe abſcondit in alto.
Patris enim faciem galeatam expavit, & aeris
Fulgentes radios ab equinae vertice criſtae.

vide praeterea Valerium Flaccum de Peleo ad Chironem, ubi optat filio, ut *noſtram feſtinet ad baſtam.* Claver.

Stellantis] *ſtillantis* Oxon.

36. *Flamine crebro*] Vexillo flammeo, quod rubeum erat. Delr. Hunc locum non aſſecutus eſt Lazius, vir magnus alioquin, & multae lectionis. videtur enim accipere pro Flameo, ſeu Flammeo, aut vexillo, quod Graeci juniores φλάμουλον, ac φλαμπουρον nominant, Labaro vel σαυρίῳ adſimile, & quod Gallis *auriflammeum*. Quid igitur ſibi vult, Honorius *crebro flamine turbidus?* nihil aliud quam ſuam criſpulam caeſariem, quaſi ventorum contentione agitari. ſequenti Paneg. idem Poëta ſe explicat vs. 55.

Ipſe labor pulvisque decet, confuſaque motu
Caeſaries.

At enim Tibullus (Lib. I. El. 3. 91.)

Tunc mihi qualis eris, longos turbata capillos.

Virgil. I. Aeneid. 319. *dederatque comam diffundere ventis.* Val. Flac. *multa ſpirat coma flexilis aura.* Eſt vero qui *rubro* legat non *crebro*, nulla ratione. vir tamen inſignis id amplecti maluit, haec enim addit: *vexillo flammeo, quia rubrum erat.* Claver. Barthius de anhelitu & ſpiramine tam ventorum contrariorum, quam ſuo ipſius. *crebro reſp. pulvere* Exc. Voſ. unus Oxon. *turbine belli.* de ventis ſaepe *flumen* ſumi, notum, ut Lib. I. in Rufin. 71. ſed de anhelitu dubito an dicatur, multo minus de vexillo aut flammeo. quare ego capio communi ſenſu de ventis, quos paſſus eſt, turbidus, id eſt habitu ipſo oris & vultus praeferens turbationem, iram & irrequietum animum, ut mare turbidum eſt a ventis. ſimili metaphora Ovidius I. Triſt. XI. 34.

Pectora ſunt ipſo turbidiora mari.

ita *Lunam turbidam Coris* dixit noſter bell. Gild. 495.

Tur-

Turbidus, & grato reſperſus pulvere belli:
Armaque gaviſo referat captiva parenti.
Mox ubi firmaſti recto veſtigia greſſu,
Non tibi deſidias molles, non marcida luxu
Otia, nec ſomnos genitor permiſit inertes:
Sed nova per duros inſtruxit membra labores,
Et cruda teneras exercuit indole vires:
Frigora ſaeva pati, gravibus non cedere nimbis,
Aeſtivum tolerare jubar, tranare ſonoras
Torrentum furias, adſcenſu vincere montes,
Planitiem curſu, valles & concava ſaltu.
Nec non in clipeo vigiles perducere noctes,

In

Turgidus Exc. Voſſ. non aeque bene, licet explicari poſſet, ut infra de ſignis v. 139.

——— tumet per nubila ſerpens
Iratus ſtimulante Noto, vivitque receptis
Flatibus. BURM.

37. *Grato reſperſus pulvere*] *crebro* hic etiam Oxon. & alter *turbine*.

38. *Gaviſo*] Nobiliſſimus Caeſar Scaliger lib. Poët. hanc ſententiam profert: *gaviſo* plebejum. *gaudenti* non eſt auſus. *laeto* non explet numerum. CLAVER. *captivo referat gaviſa* Exc. Voſſ. dubitat Barthius an non *gaviſae* ſcribendum, ſcilicet matri. forte *Armaque grandaevo.* BURM.

40. *Nec marcida luxu*] *Non* ſecund. Vatic. Palat. Florent. S. Marc. & unus Ambroſ. HEINS. *nec inertia* Oxon. *nec marcida curſu* Exc. Voſſ.

41. *Permiſit*] *permittit* Exc. Voſſ. *dimiſit* Junian.

42. *Labores*] *lacertos* Junian. nova membra juvenilia interpretatur Barthius, ſed eo ſenſu alium accepiſſe neſcio, niſi quis huc trahere vellet *novam aetatem* apud Ovid. II. Amor. 4. 45. ego, quia de ſomnis praeceſſit, quos non longos & inertes eſſe voluit, ſed tantum ut reficerentur membra, *nova* capio ſomno refecta, ut ſaepe Ovidius, ut Ep. IV. 90.

Quod caret alterna requie, durabile non eſt.
Haec reparat vires, feſſaque membra novat.

ubi vide Heinſium. BURM.

43. *Et cruda*] Theodoſius ſane optimus Campi doctor. Vegetius, *per quotidiana exercitia armorum doctrina demonſtranda eſt, ut miſſile deſtinato ictu, & magnis viribus jaciant: norint tractare ſcutum, & obliquis ictibus venientia tela deflectere.* CLAVER.

45. *Tranſnare*] Ideo campus Martius vicinus Tiberi delectus, in quo juventus poſt exercitium ſudorem pulveremque dilueret, ac laſſitudinem natandi labore deponeret, auctore Vegetio. CLAVER. *tranare* optimi codices. *tranare marinas* Oxon.

46. *Adſcenſu vincere montes*] *Adſcenſum montis* Gyrald. Lucenſ. & unus Mediceus. nihil muto. Virgil. II. Aeneid. 312. *ſummi faſtigia tecti Aſcenſu ſupero.* HEINS. *accenſu* Junian. *vincere* vero pro ſuperare, vidimus ad Valer. Flacc. III. 482.

47. *Curſu*] Ad curſum adſueſieri milites debent, ut loca opportuna celeriter occupent, ait Vegetius. CLAVER.

Saltu] Veget. ad ſaltum etiam exercendi, quo vel foſſae tranſiliantur. CLAVER.

48. *Perducere*] Sunt qui *producere*. DELR. Ita etiam vetus liber, cui verbo ineſt ſua vis. ſi enim dixiſſet *producere*, ut eſt in altero, minus erat, quamvis Terentius, *paulatim hunc producam diem*, inter pocula ſcilicet. ſed hic, quia res ſeria, *perducere noctes vigiles*, idem eſt, quod pervigilare. vid. Lucan. Lib. IX. CLAVER. membranae fere omnes *producere* non *perducere*. Propertius Lib. I. Eleg. III. v. 39.

O utinam tales producas improbe noctes.

ſic ſcribendum. Statius VIII. Theb. 219. *vario producunt ſidera ludo Ante domos. educere* idem Theb. II. 74.

Inſomnem ludo certatim educere noctem
Suaſerat. aliis *ducere*. ſic & *coenas in lucem producere* noſter bello Gildon. dixit. HEINS. Ego tamen cum Claverio facerem, quia *noctes producere* eſt fere genio indulgentium, qui longiores facere ſtudent. vid. ad Valer. Flacc. I. 251. hic vero in militia *perducebant*, id eſt ad finem iisque in vigiliis manebant, & in clypeo perdurabant. nam vigiles per vices mutabantur. omnia vero compoſita ex *per* & *pro* perpetue variantur in codicibus. *perducere* Vicetin. Parm. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. in cujus editione ridiculo errore operarum eſt *perducere doctos*. BURM.

In galea potare nives; nunc ſpicula cornu
Tendere, nunc glandes Baleari ſpargere funda.
Quoque magis nimium pugnae inflammaret amorem,
Facta tui numerabat avi, quem litus aduſtae
Horreſcit Lybiae, ratibusque inpervia Thule.
Ille leves Mauros, nec falſo nomine Pictos
Edomuit, Scotumque vago mucrone ſecutus,
Fregit Hyperboreas remis audacibus undas:
Et geminis fulgens utroque ſub axe tropaeis
Tethyos alternae refluas calcavit arenas.

Hos

49. *Portare nives*] Hoc mutare non ſuſtinui, quamvis in veteris codicis ora *potare*, quod rectum puto, inveniam. Ad quid enim portabit nives in galea, capite nudato: niſi forte galericulus praeſto ſit, tum vero glaciem aut nivem duratam forte licebit in galea ſervare, ſi ex regione frigida in tepidam parva mora deſiliatur, ut nix illa reſolvi queat, aut tanta ſint tractus minus irrigui & glaciei obnoxii ſpatia, ut illa emetiri uno die aut pluribus non liceat. Sane Albinovanus notat, in more poſitum, ut milites e galea biberent: *Bacche coloratos poſtquam devicimus Indos, Potaſti galea.* Caeterum poëta hic docet Imperatori non decere mollitiem. plus eſt enim facere, quod Hannibal apud Silium: *Femineum putat inventa jacuiſſe ſub umbra. Exercetque ſitim & ſpectato fonte recedit.* At Cato Lucani, *Stat dum lixa bibat.* Martialis:

Non potare nivem, ſed aquam potare rigentem,
De nive commenta eſt ingenioſa ſitis.

Apud Gellium aqua ex diluta nive bibitur. CLAVER. pro *portare*, verum eſt *potare.* & ſic Mazarinianus & unus Vaticanus a manu ſecunda. Sidonius Panegyrico Anthemii v. 110.

Indicus Auſonia potetur caſſide Ganges.

noſter Bell. Getico v. 532.

—— *galeiſque Padum victricibus hauſi.*

Statius Theb. III. 663.

Hoſtilem Iſmenon galeis Dircenque bibamus.

Albinovanus de obitu Mecaenatis v. 58.

Potaſti galea dulce jubante merum.

ut veriſſime in Venuſinis Lectionibus, quas luci aliquando daturus ſum, ὁ μακαρίτης Johannes Rutgerſius avunculus meus legendum cenſet. vulgo *juvante. jubantem galeam* dixit, ut *comantem* Virgilius. ſed plus eſt *portare* in galea potandas nives, quam nives *potare.* HEINS. *in galeas* Wolf. eadem varietas in his verbis apud Sueton. Neron. 5. Curt. v. 13. *dum galea hauſtam aquam ſorbet.* vid. ad Lucan. IX. 502. *portare* magis eſt militum manipularium, qui e fontibus aquam portant ducibus. vid. Tibull. II. VI. 8. ſed quia credebant librarii dicendum *e galea potare*, non *in*, fecerunt *portare.* ſed vide, quae diximus ad Phaedr. I. Fab. 25. *in galeis* Oxon. BURM.

50. *Nunc glandes*] *nunc gladios* Lovan.

51. *Nimium pugnae inflammaret amorem*] Mallm, *nimio amore flammaret.* Barthius ex ſuis codicibus, qui adeundus. HEINS. Scio hujus aevi ſcriptoribus *nimium* ſaepe pro magno poni ſolere. ſed poſita hac ſignificatione, ſi jam *nimius* amor eſſet, id eſt vehementiſſimus, cui bono *inflammare*? ego conjicio ſcripſiſſe, *Quoque magis juvenem* (vel *puerum*) *pugnae inflammaret amore. flammare* frequens Statio & Valer. Flacco. vid. ad hujus Lib. IV. 665. *quodque magis n. p. infl. amorem* Vicetin. & mox *numerat.* ſed male, ut intelligat *numerare facta avi*, pro narratio, enumeratio illa inflammabat amorem. ſed praeſtat alterum. BURM.

52. *Numerabat*] tres ſcripti *memorabat.* ſed vid. ad Conſ. Olybr. 57. BURM.

Avi] Theodoſii Comitis. de quo infra in Gildonem. Symmach. Ep. 22. Lib. x. ad Theodoſium ſcribens: *Familiae veſtrae & ſtirpis auctorem Africanum quondam & Britannicum ducem, ſtatuis equeſtribus ordo ampliſſimus conſecravit, qui feliciſſimum ſidus & imperio ſalutare progenuit.* CLAVER.

54. *Leves Mauros*] *levis Mavors* Vicetin. & Parm.

Nec falſo nomine Pictos] *Nec abeſt*, inquit Iſidorus, *a Pictorum corpore minutis opifex acus punctis. haec expreſſos nativi graminis ſucos includit, ut has ad ſui ſpeciem cicatrices ferat, pictis artubus maculoſa nobilitas.* DELR.

55. *Edomuit*] *perdomuit* Exc. Voſſ. nihil opus. vid. II. in Rufin. init. & ſaepe alibi.

Vago mucrone ſecutus] Non *vagum* ſcripti meliores. HEINS. ſic *vagae habenae* II. de Rapt. 168. & *vagos curſus* infra vs. 181. BURM.

56. *Remis audacibus*] Ita Florus IV. 2. *inprobam claſſem* Caeſaris in Britanniam trajicientis vocat. BURM.

57. *Fulgens*] *Fungens* Oxon.

58. *Refluas calcavit arenas*] *refugas* prim. Vatic. & Farneſ. HEINS. *adverſae refluas* Junian. ut ita

ad-

Hos tibi virtutum ſtimulos, haec ſemina laudum,
Haec exempla dabat. non ocius hauſit Achilles
Semiferi praecepta ſenis, ſeu cuſpidis artes,
Sive lyrae cantus, medicas ſeu diſceret herbas.
  Interea turbata fides. civilia rurſus
Bella tonant, dubiumque quatit diſcordia mundum.
Prô! crimen Superum! longi prô dedecus aevi!
Barbarus Heſperias exſul poſſederat urbes,
Sceptraque dejecto dederat Romana clienti.
Jam Princeps molitur iter, genteſque remotas
Colligit Aurorae, tumidus quaſcumque pererrat
Euphrates, quas luſtrat Halys, quas ditat Orontes.
Turiferos Arabes ſaltus, vada Caſpia Medi,

adverſus amnis Silio IV. 624. vid. ad Valer. Flacc. I. 493. nihil tamen moveo. *calcabat* etiam Exc. Voſſ. *refluus* & *refugus* de Oceano & fluminibus ſemper fere permutantur. vid. ad Lucan. III. 411. & ſupr. ad I. in Rufin. 92. BURM.

59. *Virtutum*] *virtutis* Leid. Wolf. *ſemina laudum* recte explicat Barthius. vid. & ad Ovid. Ep. IX. 43. male *praemia laudum* in Vicetin. BURM.

60. *Non ocius*] *non potius* Leid.

61. *Artes*] *arces* Exc. Voſſ. & mox, *medicas ſeu diſceret artes*. ita variant codices II. in Eutrop. 12. ubi Heinſius *Paeonias artes* praefert. Ovid. V. Ep. V. 145. *medicas mihi tradidit artes*. & ita ille ſaepe. ut & Phaedr. I. 14. ubi vide. eadem variatio apud Tibullum Lib. I. El. 2. 51. ſed tum priori verſu aliud deberet ſubſtitui. nam praecedit *cuſpidis artes*. forte *cuſpidis ictus*. ſed tutius nihil novare. per cuſpidem aeque gladius atque haſta poteſt intelligi, ut modo *mucronem* dixit vs. 55. *cuſpidis artem* Ald. BURM.

63. *Fides*] *dies* Leid. a m. pr.

64. *Tonant*] vide ad Ovid. Epiſt. VII. 121. & IV. Conſ. Hon. 320.

66. *Barbarus*] Argobaſtes, dolo interemto Valentiniano, Eugenium nomine conſtituit Imperatorem, revera ipſe cuncta tamquam Imperator geſturus, auſus tandem cum Theodoſio congredi, divina potius ope, quam humanis viribus profligatus, ſuo ſe gladio jugulavit. DELR. Argobaſten intellige, natione Francum, quem in honore olim habuit Gratianus Imperator. Is poſtea Valentiniano Juniori addictus fuit, ſed ita, ut imperium militare ſibi adſumeret, fretus benevolentia exercitus. erat enim ſtrenuus ac liberalis, ſed abuſus eſt facilitate Principis adeo, ut res ad reſtim veniſſe credatur, ſed ei inuſtam femineae mortis infamiam potius reor; nam Argobaſten a Valentiniano acriter habitum fuiſſe ſuſpicor ejus animi fuiſſe, ut eum faſcia ſua ſibi ſuffocaret. Scribunt Hiſtorici, cum adverſus Theodoſium copias Mediolano educeret, clara voce minatum, ſi Eugenius victor e pugna reverteret, Baſilicam Eccleſiae ſtatim everſum iri in uſum ſtabuli, & Clericos fera militiae munera obituros. Caeterum idem (ut fere fit) gentilibus odiis Francos proſecutus eſt, eoſque attrivit non ſolum, ſed etiam ſuis ſedibus expulit. quod opinor in cauſa fuit, cur Inſulam, quam vocant Franciae, inſederint. Infra dicitur *inventor ſcelerum*. CLAVER.

Poſſederat urbes] *horas* Oxon. pro varia lectione.

67. *Dejecto clienti*] Eugenio ſcilicet, qui tum verſabatur in aula, honore τῦ Ἀντιγραφέως. Idem Rhetorices profeſſione olim ſe probaverat, ac vitae claritudine, velut alter Seneca, bono Reipublicae & imperii natus videbatur. quod impulit forte Argobaſten, ut ei purpura & diademate cederet. niſi ſi propter ancipitem rei eventum aleam tantam ſubire expaverit. Sic Alarichus purpuram, quam urbe capta ſibi ſumere potuit, injecit humeris Attali, ita ut numi tum cuſi fuerint hoc titulo: FL. PRISCUS ATTALUS. P. F. AUG. Neſcio quid ſimile Carolus Martellus in Francia factitavit. de Eugenio ſupra dictum eſt. Vide & Suidam in voce Ὀνωρίω. ad eum forte pertinet vetus inſcriptio. CLAVER. *Dejecto*, id eſt vili & ignavo. III. de Rapt. 297. VI. Conſ. Hon. 179. BURM.

Dederat Romana] *dederat Fortuna* Exc. Voſſ. in animo habuit librarius verſum IV. Conſ. Honor. 214. BURM.

70. *Luſtrat*] *Ditat Halys, quas luſtrat Orontes* Junian. *Alis* Vicetin. *luſtrat* eſt ambit. ut II. in Rufin. III. & alibi. BURM.

71. *Arabum*] Codices emendatiores repraeſentent *Arabes*. DELR. *Arabum* Vicet. Parm. Iſingr. Gryph. & aliae, ne tres voces in *s* exeuntes offendant, poſuiſſe videntur. ſed male. *turiferos ſaltus*

Armenii Phaſin, Parthi liquere Niphaten.
Quae tibi tunc Martis rabies, quantusque ſequendi
Ardor erat? quanto flagrabant pectora voto,
Optatas audire tubas, campique cruenta
Tempeſtate frui, truncisque inmergere plantas?
Ut Leo, quem fulvae matris ſpelunca tegebat
Uberibus ſolitum paſci, quum creſcere ſenſit
Ungue pedes, & terga jubis, & dentibus ora;
Jam negat inbelles epulas, & rupe relicta
Gaetulo comes ire patri, ſtabulisque minari
Aeſtuat, & celſi tabo ſordere juvenci.
Ille vetat, rerumque tibi commendat habenas,
Et ſacro meritos ornat diademate crines.
Tantaque ſe rudibus pietas oſtendit in annis,
Sic aetas animo ceſſit, quererentur ut omnes

Im-

Arabes MS. Pulman. & Oxon. ed. Claver. Elzev.

Caſpia] *Caſpida* Lovan.

73. *Quantusque*] *tantusque* Exc. Voſſ. *cum Martis* Wolf.

74. *Quanto flagrabant*] Imitatio Papinii, qui Lib. I. Silv. II. 210. *quanto ſaluerunt pectora voto.* BURM.

76. *Truncisque inmergere plantas*] prim. Vatican. & Farneſ. *injungere.* Palat. *inmingere.* an *intinguere?* HEINS. non ſatis capio. an truncis, id eſt cadaveribus, quibus caput eſt abſciſſum, inponere pedem, ut collis, ſolebant domitorum inprimere? vid. IV. Conſ. Honor. 472. & ad Lucan. VII. 748. ſed *inmergere* non mutandum. Silius XI. 247. de Leone Taurum mandente, *inmerſi gravis unguibus haeſit.* BURM.

77. *Ut Leo*] Tota illa comparatio non aliunde, quam ex Papinio videtur petita. conſule igitur Lib. IX. Thebaid. 739. CLAVER.

78. *Senſit*] *Sentit* Junian. Voſſ. Exc. Lovan.

79. *Terga jubis*] Barthius *colla jubis* reponit ex Statii iſtis IX. Theb. 739.

Ut Leo, cui parvo mater Gaetula cruentos
Suggerit ipſa cibos, cum primum creſcere ſenſit
Colla jubis. ſed obſtat membranarum auctoritas. HEINS.

80. *Rupe*] Antea *ſpeluncam* dixerat. vid. Ovid. II. Faſtor. 209. BURM.

82. *Caeſi terga abſorbere juvenci*] τὸ *terga* jam praeceſſerat. amplector igitur Gyrald. & Lucenſ. lectionem, *celſi tabo ſordere juvenci. ſordere tabo* appoſite etiam apud Silium Lib. I. *craſſo ſordida tabo Confundit maculas tigris.* Idem Lib. XI.

——— *veteri ſtat ſordida tabo*
Hirtaque canities & durus ſanguine crinis.

ita enim lego, niſi quis *Atraque canities* malit. Hactenus *utraque* legitur, quod de barba & capillo inſulſe interpretantur. Lib. XII. *& adhuc ſordentia tabo Spicula. celſi* quoque pro *caeſi* unus Petav. & duo Vaticani, qui paulo ante etiam, *Jam fugit imbelles epulas*, non *negat.* HEINS. *celeris terga abſorbere juvenci* Junian. *terga obſorbere* Wolf. ſed *ſordidam ſanguine Bellonam* dixit & II. in Eutrop. 109. & Stat. V. Theb. 635. *ſanguine vultum ſordida.* ut *tabo*, ita *tabenti ſanie gravis pectora* idem IV. Theb. 364. *celſi* illuſtrari poſſet verbis Silii Lib. V. 312. de Leone:

——— *nunc ferus alta*
Surgentes cervice toros, nunc torva ſub hirta
Lumina miratur fronte. vid. Drakenb. ad Sil. XI. 312. BURM.

83. *Habenas*] Theodoſio Auguſto III. & Fl. Habundantio Coſſ. ex ante diem IV. Idus Fabruarias. DELR.

84. *Diademate*] Sphaera aurea, unde faſcia dependebat. DELR.

85. *Tantaque*] Iſte verſus in veteri libro legitur ita: *Tantaque ſe rudibus pietas oſtendit in annis.* DELR. *Rudibus pietas oſtendit in annis*, ſcripti omnes, praeter prim. Vatic. & Farneſ. in quibus, *pietas rudibus oſtentat.* HEINS. *pietas rudibus oſtentat* Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin. & aliae. *rudibus pietas oſtentat* Ald. de *rudibus annis* vid. ad Quintil. I. I. BURM.

86. *Ceſſit*] *creſcit* Leid. m. pr. *quaeruntur at* Junian. *vererentur* Wolff.

87.

Imperium tibi ſero datum. victoria velox
Auſpiciis effecta tuis. pugnaſtis uterque;
Tu fatis, genitorque manu. te propter & Alpes
Invadi faciles; cauto nec profuit hoſti
Munitis haeſiſſe locis. ſpes irrita valli
Concidit, & ſcopulis patuerunt clauſtra revulſis.
Te propter gelidis Aquilo de monte procellis
Obruit adverſas acies, revolutaque tela
Vertit in auctores, & turbine repulit haſtas.
O nimium dilecte Deo, cui fundit ab antris

Aeo-

87. *Imperium*] Inde colligitur Honorium jam Auguſti nomine inſignitum fuiſſe, non tamen reapſe dici potuit Imperator, ſed patri optimo & fatis indulgenti ita placitum eſt, ut ſe vivo neque diu victuro, id enim forte praeſagiebat, Filii adhuc juvenculi diadema praeſumerent, non etiam habenas imperii. Sed poëtae viſum eſt ita loqui, quia jam obiit Theodoſius, eo talia ſcribente. Plures vero ſolem orientem, quam occidentem adorant, ajebat Auguſtus. CLAVER.

88. *pugnaſtis uterque*, *Tu fatis*, *genitorque manu*] Sollius Sidonius in Panegyr. Majoriani, *certatum eſt jure Magiſtri*, *Auguſti fato.* DELR.

89. *Genitorque manu*] Ergo ſtricto enſe in proelium ivit Theodoſius, neque ingiorius ſtetit poſt principia. Sane opus fuit, ut animo praeſenti Martem belli ſuſtineret; nam Arbogaſtes leonis inſtar multa hominum millia ſanguine ſuo opplevit, ita ut ancipiti rerum facie Imperatoris agmina jam labaſcerent. Sed enim coeleſte auxilium adfuit, ubi vis defuit humana. Itaque, Cedreno auctore non adeo futili, Theodoſius pro galea epomidem, pro haſta virgam accipit, ac fide munitus ſuos jam palantes ſiſtere fatagit, quae ſane pulcherrimum numiſma, poſt illam victoriam incuſum, confirmat, imo plenius explicat. in hoc enim ſpecies epomidis apparet, quae a cucullo ſane differt. gerit Imperator altera manu bacillum, qui in crucem erigitur, altera membranam involutam, quales in Notitia: quae quidem ſignare videtur Euangelium in ea deſcriptum; verſa facie duo ſancti apparent, quid ſimile in manibus habentes. hic vero numus expreſſus eſt in Hiſtoria C. Baronii, ſcriptorum in ſuo genere principis. CLAVER. *Fato* hic eſt auſpiciis. Ovid. II. Triſt. 173. de Tiberio, qui manu pugnabat, & Auguſto, qui auſpicia dabat:

Per quem bella geris, cujus tu corpore pugnas,
Auſpicium cui das grande, Deosque tuos.

ſed inpudentior Claudianus, qui puero auſpicia dat, & Theodoſio tantum ductum. BURM.

Te propter & Alpes Invadit faciles] *Invadi* cum primis editionibus & membranis legendum. miror non deprehenſum ab interpretibus mendum. ſic Nuptiis Honorii v. 79. *flecti faciles irae.* Lib. II. In Eutrop. 275. *ſecuras barbarus urbes Invadit facilesque capi.* Lucan. II. 656. *Roma capi facilis.* Noſter Conſulatu Manlii v. 243. *rurſus quae digna petitu Largiri facilis.* ſic enim ſcribendum. Ovidius Amor. II. El. IV.

Haec, quia dulce canit, flectique facillima vocem.

quomodo vetus liber, neque aliter noſter, Silius, Statius, alii paſſim. vidit genuinam hic loci ſcripturam curis ſecundis Barthius. HEINS. vid. Valer. Flacc. IV. & 723. & ad Quintil. Declam. V. 3. *molliri proſperis facilis non accidentibus frangi.* Statius I. Silv. VI. 67. *Huc intrant faciles emi puellae.* Lib. II. IV. 31. *monſtrataque reddere verba, Jam facilis.* & IX. Theb. 396. *facilis ſervire.* Eſt vero inproba adulatio, quaſi patri Theodoſio res non ſucceſſiſſet, niſi auſpicia filii pueri adſpiraſſent, nec Alpes potuiſſet ſuperare, niſi fata filii adfuiſſent. minueretur aliquantum foeditas paraſiti aulici, ſi legeretur *invadit*, & Theodoſium, ut filio imperium munitum & ſecurum relinqueret, propter eum & amore ejus, invaſiſſe Alpes, quas natura difficiles, amor ille filio ſuo imperium parans tutum, faciles faciebat. ſic mox, *te propter Aquilo obruit* &c. ſcilicet ut dicit vs. 110. *Ut tibi pacatum praeſenti traderet orbem.* BURM.

90. *Nec profuit*] *non* Oxon.

92. *Clauſtra*] *Caſtra* Exc. Voſſ.

93. *Aquilo*] *Aquilon* Oxon. Leid.

94. *Obruit*] *Terruit* Oxon.

95. *In auctores*] *actores* Leid. Lovan. eadem variatio paſſim, ſed huic ſimilis apud Ovid. VIII. Met. 349.

Auctor teli Pagaſaeus Jaſon.

ubi *actor* plures. vide ibi adnotata. dein *repulit hoſtes* Leid. a m. s. BURM.

96. *O nimium*] D. Auguſtinus, Oroſius & Diaconus, dum hos verſus adducunt, ſic adducunt:

O nimium dilecte Deo, tibi militat aether,
Et conjurati veniunt ad claſſica venti.

non-

Aeolus armatas hiemes; cui militat aether,
Et conjurati veniunt ad claſſica venti!
Alpinae rubuere nives, & Frigidus amnis
Mutatis fumavit aquis, turbaque cadentum
Staret, ni rapidus juviſſet flumina ſanguis.
At ferus inventor ſcelerum trajecerat altum
Non uno mucrone latus, duplexque tepebat
Enſis, & ultrices in ſe converterat iras
Tandem juſta manus. jam libertate reducta,

Quam-

nonnulla verba omittentes, quae cum in omnibus tam ſcriptis quam impreſſis codicibus inveniantur, mihi ea rejicere fuit religio. DELR. Hi vero verſus a Divo Auguſtino non ſine praefatione citati, hoc hemiſtichium *cui fundit* &c. & ſequens non praeferunt, neque vetus editio Colonienſis, ut retulit L. Vives. Ne tamen ideo credas abundare, ſed conſulto omiſſa, quia virum talem forte non decuit Aeoli mentionem facere, quod ſane laudo ac ſuſpicio. Memini verò, cum inter ſupremae curiae Advocatos audirem ſolennis cauſae diſceptationem, Principi ſenatus more majorum delatam, ipſum pro re nata, ſed mira gravitate, voculam in verſu lyrico mutaviſſe hoc modo: *venator ſociae conjugis immemor*, ſi enim *teneram* dixiſſet, ipſa eviluiſſet, ut ita dicam, purpura. CLAVER. Auguſtinus Lib. v. cap. 26. de Civit. Dei. Oroſius Hiſtor. Lib. VII. cap. 35. Paulus Diacon. Hiſt. Miſcell. Lib. XIII. & Abbas Uſpergenſis in Chronico haec *cui fundit ab antris Æolus armatas hiemes* omittunt, cum priora & ſequentia agnoſcant. Gyraldus tamen in codice ſuo notarat, Divum Thomam commento ad Auguſtinum, quod Mediolani in Bibliotheca S. Marci exſtet, nihil a vulgatis Claudiani exemplaribus diſcrepare. Vetus quoque Oroſii editio Auguſtana anni MCCCCLXXII. agnoſcit, ut & Monachus Altiſſiodorenſis in Chronico. Codex tamen Oroſianus, qui penes me eſt, cum excerptis ſex aliorum, omittunt. Offendit, credo, bonos Monachos *Aeoli* mentio facta. plura ad rem Barthius curis ſecundis. HEINS. *cui fudit* Leid. *quoi fundit* & *quoi militat* Vicetin. Dempſt. ad Roſin. Antiq. Lib. II. cap. 3. interpolatos verſus ab aliis exhibet,

O nimium dilecte Deo, cui fundit ab aſtris
Se Jovis armatus, vehemens cui militat aether. BURM.

97. *Armatas hiemes*] *armatas acies* Junian. & Oxon. *armatus* Vicetin.

Aether] Vide Paneg. Nazarii ad Conſtantinum. ſed optime Florus hiſtoricorum floſculus de clade Cannenſi: *dux, terra, coelum, dies, tota denique rerum natura conſenſit. Eurus ab Oriente quaſi ad conſtitutum: Hannibal quaſi coelum tenens, vento, pulvere, ſole pugnabat.* Haec vero noſtra B. Auguſtinus ſe a militibus, qui aderant, audiviſſe ait. CLAVER.

99. *Frigidus amnis*] Nomen proprium, Graecis Φρίγιδος. eſt autem fluvius Antonino inter Aquilejam & Longaticum, neque auſim adfirmare eumdem eſſe, de quo Tibullus Lib. IV. 8. 4. *Atque Aretino frigidus amnis agro*, quia diverſa ibi lectio. CLAVER. Nomen proprium fluvii, ut Barthius bene obſervat. HEINS. Et ante eos Simlerus in Commentario de Alpibus pag. 109. vide & Suritam in Anton. Itinerar. pag. 290. & Dempſter. Etrur. Regali. IV. 5. imitatur vero hic Lucanum Lib. II. 212. & ſeqq. BURM.

100. *Turbaque*] *caſuque* Wolf. a m. pr.

101. *Juviſſet flumina ſanguis*] *paviſſet* tres libri, quod elegantius. noſter VI. Conſ. Honor. 116. *multiſque ſuorum Diras pavit aquas.* ſic enim vetus codex, non *avos.* ibidem:

Pavit Iüleos inviſo ſanguine manes.

apud Silium Lib. IX. 603. *paſtusque ſonoro Ignis edax vento*, ut recte cum Colonienſi libro Modius. obgannit tamen interpres veterum elegantiarum cum ignariſſimis ignarus. Ovid. Triſt. IV. Eleg. IV. 64.

——— ubi Taurica dira
Caede pharetratae paſcitur ara Deae.

quomodo vetus liber. optime. Valer. Flacc. Lib. I. 677. *meritas tibi plurimus aras Paſcet bonos.* noſter *bonorum commercia pretio paſcere* dixit Lib. V. in Stilich. v. 115. ubi plura. ſic & *ali* & *nutriri flumina* dicuntur *imbre. meruiſſet flumina ſanguis* Helmaeſtadienſis. Vulgata tamen ſcriptura in Claudiano poteſt ferri. ſic Sidonius Apollinaris Carm. XXII.

Arentes vitreis adjuvit fletibus undas.

copioſius nos ad Silium Italicum. HEINS. ſine dubio *paviſſet* non debetur librario. ſic Horat. IV. Od. 2. dicit imbres *aluiſſe* amnem. *meruiſſet* Wolff.

102. *inventor ſcelerum*] ita Virgilio II. Aen. 164. Ulixes dicitur.

103. *Tepebat*] *petebat* lib. Barth. & Exc. Voſſ.

104. *Ultrices*] *ultricis* Leid.

105. *Reducta*] *recepta* Exc. Voſſ.

106.

Quamvis emeritum peteret Natura reverti
Numen, & auratas aſtrorum panderet arces,
Nutaretque oneri venturo conſcius Atlas,
Diſtulit Auguſtus cupido ſe reddere coelo,
Dum tibi pacatum praeſenti traderet orbem.
Nec mora; Biſtoniis alacer conſurgis ab oris,
Inter Barbaricas auſus tranſire cohortes.
Inpavido vultu linquis Rhodopeïa ſaxa,
Orpheis animata modis: jura diſeris Oetes,
Herculeo damnata rogo: poſt Pelion intras,
Nereis illuſtre toris. te pulcher Enipeus
Celſaque Dodone ſtupuit, rurſusque locutae
In te Chaoniae moverunt carmina quercus.

Illy-

106. *Quamvis*] *quantumvis* Exc. Voſſ. ſed tunc *meritum* quoque legendum eſſet.

107. *Arces*] *artes* Wolff. mox *Nuptaretque* idem.

109. *Cupido*] *capto* Junian.

Cupido ſe reddere coelo] *Credere* Delrii codex, & e noſtris novem. Virgil. VI. Aeneid. 15.

Praepetibus pennis auſus ſe credere coelo.

plura de hoc verbo alibi. vulgatam tamen ſcripturam tuetur erudite Barthius; ſed quia *reverti* jam praeceſſerat, *credere* hoc loco amplector, ne bis idem dicatur. HEINS. Sed *credere coelo* in Virgilii loco longe aliud notat. vid. ad Quintil. Declam. XIII. 17. hinc *reditura ſemina coelo* Valer. Flacc. III. 382. ubi vide. ſi *credere* legas, videretur Poëta indicare, quaſi diffideret Theodoſius, dubiis enim rebus nos credimus, ut in omnibus illis locutionibus *credere ſe mari, coelo, alto, hoſti* &c. vid. Sil. VI. 173 IX. 564. infra II. de Rapt. 251. *credere* (ut Heinſius pro *tradere*) *crudelibus umbris.* ſed *reddere* differebat modo ſe cupienti & deſideranti coelo. vid. Barth. *credere* vero & *reddere* confunduntur & Lib. II. in Eutrop. 225. in Juniano erat *ſe condere coelo*, quod etiam defendi poſſet. ſed haec eſt librariorum aberratio, qui haec verba ſaepe confuderunt. vid. Ovid. V. Faſt. 623. IX. Met. 624. & alibi. dicit vero idem quod Horatius I. Od. II. 45 *Serus in coelum redeas.* BURM.

110. *Tibi*] *ſibi* Woff. quod eſſet, a ſe pacatum tibi praeſenti traderet.

Dum tibi traderet] Traditio eſt ἀπὸ χειρὸς εἰς χεῖρα, ait Th. Imo, ut vult Cujacius, traditio eſt datio poſſeſſionis. ergo Honorius, licet pridem Auguſti nomen adeptus, rem ipſam non habuit, fuit in poſſeſſione rei, ſed non poſſedit; non omnino, ne dicam omnino non fuit imperator, niſi ſola nominis umbra. quamvis enim exſtent in Codice Theodoſiano plus quam viginti conſtitutiones hoc modo: *Impp. Theod. Arcad. & Honor. A. A. A.* neuter eorum tamen vivente patre jus habuit imperandi, aut leges condendi; quinimo erant id aetatis, ut iis tutorem Theodoſius in extremis poſitus dare voluerit. Diocletiano & Maximiano eadem mens fuit, quae Theodoſio; ſed iis res erat cum adultis & extraneis, qui nullo ſcrupulo impediti vi armata, contra omnem honeſtatis rationem, licet bono Reipublicae deſaevierunt. CLAVER.

111. *Conſurgis*] *conſurgit* Junian. *confugit* Leid. a m. prim. *confug. ab oris* Lovan.

113. *Inpavido*] *Impavidus* Exc. Voſſ. *Intrepido* Oxon. pro *ſaxa*, *ſacra* Exc. Voſſ.

114. *Oetes*] *Oetae* Junian.

115. *Rogo*] *jugo* Exc. Voſſ.

116. *Nereis illuſtre choris*] Imo *toris*, quomodo Gyrald. prior Leid. Florent. S. Marci, & unus Ambroſ. Nuptias Pelei & Thetidis in monte Pelio celebratas tangit. nupſit & hic mater Chironis Philyre. unde φιλύρης νυμφεῖον locus hic Callimacho dictus hymno in Delum. ſimile mendum apud Valer. Flacc. Lib. V. 239.

Praeterea infernae quae nunc ſacrata Dianae
Fert caſtos Medea toros.

inepte *choros* nunc legitur. Innuptam fuiſſe Medeam deſignat. HEINS.

Enipeus] *Eniphеus* multi ſcripti codices & editi. vid. ad Ovid. I. Met. 579. BURM.

117. *Dodone*] *Dodonis* Exc. Voſſ. *Didone* Wolf.

118. *Chaoniae*] *Saloniae* Colin. *moverunt carmina*, id eſt, vates inſpirarunt & loqui verſibus juſſerunt. ita Ovid. X. Met. 147.

Ab Jove, Muſa parens, (cedunt Jovis omnia regno)
Carmina noſtra move. & XIV. 20. *carmen Ore move ſacro.* *monuerunt* Wolf. BURM.

119.

Illyrici legitur plaga litoris: arva teruntur
Delmatiae: Phrygii numerantur ſtagna Timavi.
Gaudent Italiae ſublimibus oppida muris
Adventu ſacrata tuo. ſubmiſſus adorat
Eridanus, blandoſque jubet miteſcere fluctus:
Et Phaëthonteas ſolitae deflere ruinas
Roſcida frondoſae revocant electra ſorores.
Quanti tum juvenes, quantae ſprevere pudorem
Spectandi ſtudio matres, puerisque ſeveri
Certavere ſenes, quum tu genitoris amico
Exceptus gremio mediam veherere per urbem;
Velaretque pios communis laurea currus!
Quis non Luciferum roſeo cum Sole videri
Credidit, aut junctum Bromio radiare Tonantem?
Floret criſtatis exercitus undique turmis,
Quisque ſua te voce canens. praeſtringit aëna

113. *Legitur*] De terreſtri itinere capiendum eſt, & imitatur Virgil. VIII. Ecl. 7. *Sive oram Illyrici legis aequoris*, ubi id notavimus, & plenius ad Lucan. V. 512. videtur vero hic Poëta miras itineris ambages properanti Honorio ad patrem morti proximum dediſſe. nam a Rhodope, id eſt Thracia, debuiſſet ſtatim eum recto itinere in Illyricum & Delmatiam, & inde in Italiam ducere; ſed hic Macedoniam, & Theſſaliam, & Epirum, quas minime opus erat tangere, circumducit: & deinde ante ad Oeten perveniſſe, quam Pelion fingit, quum ille mons ante Oeten deberet ex ſitu ejus poni. BURM.

120. *Dalmatiae*] *Delmatiae* Ald.

Numerantur ſtagna] Imitatus videtur Martial. Lib. VIII. Ep. 28.

An tua multifidum numeravit lana Timavum.

certe propter fontes plures. *ſtagna* enim poëtae dicere ſolent etiam de fluminibus. ut Conſ. Olybr. 51. *ſtagna Tagi*. & I. in Rufin. 102. *Pactoli ſtagna*. & ita paſſim. quamquam & lacus ibi fuiſſe patet ex Livio XLI. 4. qui *lacum* Timavi memorat, qui inminet mari. ſed praeſtat prius. *Phrygium* dixit epitheto longius petito, quia *Antenorium* vocat Lucanus VII. 194. ille vero Trojanus. *Stygii* erat in Oxon. BURM.

122. *Adorat*] *Adornat* Leid. prior a m. prim. ut ad fluctus referatur.

123. *Eridanus*] *Euridanus* Wolff.

Jubet] *juvat* Junian.

124. *Phaëtonteas*] *Phetonteas* Lovan. & ita ſemper ille hoc nomen exhibet. mox *renovant* Leid. a m. s. acute, in ornatum ſcilicet tuum. non tamen ſatis caute Poëta hic mentionem electrorum facere videtur, quae nata ex lacrimis Heliadum; ſi enim illa revocant, vel renovant, iterum fleſſe debent fingi. an ergo ante adventum alni non ſtillabant electra, quod nunc renovarunt in honorem Honorii? BURM.

126. *Quanti tum*] *Quam tutum* Wolff.

Frondoſae] *formoſae* Junian. *Roſida* Vicetin. Parm.

130. *Communis laurea currus*] *crines* Pricaeanus. HEINS.

132. *Junctum*] *vinctum* Leid. & Junian. & ed. Vicetin.

133. *Floret criſtatis*] Sic Iſingr. Lucenſ. & tres alii cum Gudianis ſchedis. quidam *Fleret* corrupte, vel *Haeret*, vel *Fervet* cum vulgatis. veram lectionem vidit Scaliger, & illum ſecutus Raphelengius. Lib. I. in Stilich. 323.

Armifer & viridi floreret milite ſulcus.

Valer. Flacc. V. 565. *variis floret via diſcolor armis.* ubi perperam Carrio *decolor* edendum curavit. noſter alibi, *diſcolor incedit legio.* Idem Flaccus Lib. VII. 77. *armata floreſcant pube novales.* HEINS. vide & III. de Laud. Stilich. 205. & Boxhorn. ad Vellej. Paterc. I. 13.

134. *Praeſtringit*] *perſtringit* Junian. Oxon. ſollemni variatione, de qua jam ſaepe a multis actum, vid. ad Sil. Italic. I. 358. BURM.

Lux oculos, nudique ſeges Mavortia ferri
Ingeminat ſplendore diem. pars nobilis arcu,
Pars longe jaculis, pars comminus horrida contis.
Hi volucres tollunt Aquilas, hi picta Draconum
Colla levant; multusque tumet per nubila ſerpens
Iratus, ſtimulante Noto, vivitque receptis
Flatibus, & vario mentitur ſibila tractu.
Ut ventum ad ſedes; cunctos diſcedere tectis
Dux jubet, & generum conpellat talibus ultro:
Bellipotens Stilichon, cujus mihi robur in armis
Pace probata fides. quid enim per proelia geſſi
Te ſine? quem merui te non ſudante triumphum?
Odryſium pariter Getico foedavimus Hebrum

San-

135. *Ferri*] *belli* Junian. Oxon. Exc. Voſſ. & ed. Colin. *ſepes Mavortia belli* Wolſ.

136. *Ingeminat*] *ingeminet* Leid.

137. *Contis*] *comptis* Junian. *cunctis* Exc. Voſſ.

138. *Tollunt Aquilas*] *Aquilas tollunt* Junian.

139. *Serpens*] Signa militaria innuit, quae tunc fuere triplicia, nempe Labarum, Aquilae, Dracones, qui & Serpentes. de iis ſupra nonnihil attigi, & plura poſthac ſuo loco dicenda erunt. Exſtat numus Conſtantini, ubi haſta ſeu manubrium labari obterit Draconem, qui, opinor, tyrannum deſignat. CLAVER.

140. *Receptis*] *receptus* Jun. Oxon. Lovan. male. contra dixit II. in Rufin. 365. *vento ceſſante manſueſcere.* vivit ergo, quum a vento agitatur, manſueſcit, ubi quieſcit. *flamine turbidus* eſt ſupra vs. 36. BURM.

141. *Sibila*] Serpentum ſeu Draconum propria. Nonnus, *Α῎σθμα συῶν, μύχημα Βοῶν, σύριγμα δρακόντων.* CLAVER. *ſibila tinctu* Leid. a m. prim. vid. Praef. in Rufin. 7.

142. *Sedes*] Nihil aliud intelligi puto quam Palatium, ſeu domum Caeſaream, ubi Imperator conſidebat. Virgil. *Sceptra Palatini. ſedemque petivit Euandri.* hoc vero contigit Mediolani. CLAVER.

Cunctos diſcedere tectis] Ex leg. XIV. & XV. C. *Theod. de Deſertoribus & occultatoribus eorum*, manifeſtum evadit, non licuiſſe tum temporis militibus caſtra egredi, & id feciſſe convictos deſertoris ſupplicio puniri conſueviſſe. Nunc militibus caſtra relinquere, & indulgere genio concedit. quamobrem ſatis laudari nequit vetus lectio, *tuto diſcedere caſtris.* DELR. Secutus ſum veteris codicis ſcripturam *cunctos*, quae & in omnibus excuſis. at Delrius profert aliam, nempe: *Tuto diſcedere caſtris*, adducitque locum Homeri, ubi Agamemnon dimittit populum ad naves. Ego vero facile crediderim, primae notae primique gradus proceres Theodoſio tum adfuiſſe, quos blanda inclinatione a ſe dimiſerit; etſi enim jubet diſcedere, illud tamen non eſt ſemper *διατακτικὸν*, ſed quaſi precarium; nam & *κελεύω* Graecis *φιλικῶς* uſurpari notavit manu ſua Cujacius. CLAVER. Libri ſex *tutas*, quatuor *tutos*, tres *cunctis.* Delrii liber *tuto.* latet aliquid mendi. forte *cuneos.* Adi annotata bello Gildonico vs. 468. in Schedis Gudianis *tutos diſcedere caſtris.* HEINS. *Accedere caſtris* etiam Junian. ego *cunctos*, ſcilicet praeter Stilichonem, veram eſſe lectionem puto. niſi vellet quis, *cinctos ſuccedere tectis Dux jubet*, ut milites dimiſerit & domum ire juſſerit. BURM.

143. *Compellat*] *compellit* Exc. Voſſ.

146. *Te non ſuadente*] Non habetur *a* in veteri libro, neque in Vicetino, eſtque ſupervacuum. DELR. *ſudante.* male alii *ſuadente.* Iſingr. & nonnulli ex noſtris, *quod trophaeum*, ut in veteri inſcriptione,

Dum tibi, Roma, decus aeternaque ſudo tropaea,
Iſter pacatis lenior ibat aquis.

pro *Sarmaticas alas*, potior ſcriptorum pars, *Dalmaticas.* ſed fruſtra. rem docet inter alios Ammianus Lib. XXIX. HEINS. ita etiam *ſudare* & *ſuadere* confuderunt apud Quintilianum VIII. 3. ubi vide pag. 683. *non te* multi. *Triumphus* & *Tropaeum* in codicibus Maronis & Naſonis paſſim permutantur. vid. Virg. X. Aeneid. 541. & 775. Ovid. V. Faſtor. 555. & alibi. BURM.

147. *Odryſium*] *Otbriſium* Vicetin. Parm. *Otriſium* Wolff.

Pariter Getico] *Getico pariter* Leid. *ſudavimus Hebrum* Junian.

148.

Sanguine: Sarmaticas pariter proſtravimus alas?
Riphaeaque ſimul feſſos porreximus artus
In glacie, ſtantemque rota ſulcavimus Hiſtrum.
Ergo age, (me quoniam coeleſtis regia poſcit)
Tu curis ſuccede meis: tu pignora ſolus
Noſtra fove: geminos dextra tu protege fratres.
Per conſanguineos thalamos, noctemque beatam,
Per taedas, quas ipſa tuo Regina levavit
Conjugio, ſociaque nurum produxit ab aula,
Indue mente patrem: creſcentes dilige foetus,
Ut ducis, ut ſoceri. jam jam ſecurus ad aſtra,
Te cuſtode, ferar. rupta ſi mole Typhoeus
Vinclis proſiliat, Tityos ſi membra reſolvat,

148. *Sarmaticas*] Sic ſoli Lugdun. quod unde acceperint, nequeo divinare, caeteri uno ore *Dalmaticas.* DELR.

Proſtravimus] *proſtruximus* Junian. *foedavimus* a m. prim.

149. *Artus*] *Arcus* Junian. *arctus* Oxon.

151. *Ergo age*] *Sic age* Junian. Wolff. & ed. Vicetin.

152. *Tu curis*] *Tu pueris* Ald.

155. *Per taedas*] Plutarchus refert quinque tantum faces in nuptiis praeferri, cauſa, quod mulieres ad quinque pariunt. Julianus enim refert Digeſt. uno partu quinque naſci poſſe ex Ariſtotelis ſen-tententia. CLAVER.

Regina] Flacilla Auguſta, uxor Theodoſii, quam Graeculi pene omnes *Placillam* vocitant, ne vero dicas ſcripturae vitium, non auctorum, invenies apud Suidam ſub littera Π. eam vero quamvis amaret plurimum Theodoſius, non tamen Αὐγοῦσταν ἐποίησε, niſi edito in lucem Archadio. CLAVER.

Levavit] *levabit* Wolf. a m. prim.

156. *Virum*] MS. & Vicetin. *nurum*, videlicet Serenam. DELR. *Nurum* veteres plerique, & Cl. Gronovius noſter Elencho Antidiatribes Statianae. vulgo *virum*. *nurum* pro nupta poſuit aut ſimpliciter pro femina, ut poëtae frequenter. Itaque controverſiam iſti ſcripturae, ab optimis membranis aſſertae, movere non debuit curis ſecundis Barthius. Epithalamio Celerinae, *Aggreditur Cytherea nurum*, ubi perperam *virum* quoque legebatur. ſequenti verſu pro *dilige* Iſingr. & tres noſtri, *dirige*. HEINS. Ita *viri* & *nurus* commiſcuerunt librarii apud Ovid. IV. Faſt. 295. potuit vero *nurum* vocare Serenam Honorii, qui Theodoſii fuit frater, filiam, eodem jure, quo Theodoſius Stilichonem *generum* vocat ſupra v. 143. & mox ſe *ſocerum*, & ſaepe alibi. in primis ſi adoptavit Serenam Theodoſius, ut Barthius ad d. vs. 143. notat, & habitaverit in aula, quod τὸ *ſocia* notat. *virum* ſi legamus, inverſus foret ordo nuptiarum. non enim Stilichonem ex aula produxit Flacilla, ſed Serenam, quam ex aula ab Auguſta productam domum ſuam duxit Stilicho. Barth. ad II. de Laud. Stilich. 75. explicat eo ſenſu, quo ibi dixit *ordiri virum*. *ſocioque nurum* Wolf. *dirigere* vero hoc ſenſu Latinum vix puto, ſed ex poſterioris aevi uſu ſuppoſitum. quare *dilige* retinui. amorem enim in filios ſuos commendat, curam & regimen jam vs. 152. tradiderat. BURM.

160. *Undis proſiliat*] *Vinclis* cum Iſingrini libro recte legendum vidit Raphelengius. quomodo & ex noſtris Lucenſis cum uno Mediceo. de Gigantum vinclis paſſim poëtae. noſter Gigantomach. 28. *Solvite Titanas vinclis.* Statius IV. Theb. 354. *ſolidoque intorta adamante Gigantum vincula.* VIII. Theb. 42. *habeo jam quaſſa Gigantum Vincula, & aethereum cupidos exire ſub axem Titanas.* Coeus apud Valer. Flacc. III. 225.

Vincla Jovis fractoque trahens adamante catenas.

noſter Praefat. in VI. Conſ. Honor. 17.

Enceladus mihi carmen erat. vinctusque Typhoeus.

ita enim cum membranis legendum. Lib. I. de Rapt. 153. Enceladus *ſaucia membra revinctus* dicitur. Virgilius Culice vs. 233.

Nam vinctus ſedet immanis ſerpentibus Otos
Devictum moeſtus procul aſpiciens Ephialten.

Lucan. VI. 665. *Vincti membra gigantes.* pro vulgata tamen ſcriptura digladiatur Barthius. mox *Tityos* & *Arcados* & *cadant*, non *Tityus*, & *Arcadis*, & *cadent* meliores. HEINS. *vinclis* etiam Wolf.

Si furor Enceladi projecta mugiat Aetna,
Oppoſito Stilichone cadant. nec plura locutus,
Sicut erat, liquido ſignavit tramite nubes,
Ingrediturque globum Lunae, limenque relinquit
Arcados, & Veneris clementes advolat auras.
Hinc Phoebi permenſus iter, flammamque nocentem
Gradivi, placidumque Jovem, ſtetit arce ſuprema,
Algenti qua zona riget Saturnia tractu.
Machina laxatur coeli, rutilaeque pateſcunt
Sponte fores: Arctoa parat convexa Bootes:
Auſtrales reſerat portas ſuccinctus Orion:
Invitantque novum ſidus, pendentque viciſſim,
Quas partes velit ille ſequi, quibus eſſe ſodalis
Dignetur ſtellis, aut qua regione moveri.

O

161. *Mugiat*] *mugiet* Leid. *mugiat Enna* Exc. Voſſ.

164. *Lumenque reliquit Arcados*] *Limenque* Lucenſ. & Aldus cum aliquot ſcriptis. recte. ſic apud Stat. Theb. IV. 776. *rabidi ſub limine Cancri: relinquit* etiam, non *reliquit*, praeſtantiores. Barthius, qui aliter hunc locum diſtinguendum cenſet, minime eſt audiendus. Adeantur, quae ad Maronis ſextum annotamus de *limine* vs. 255. HEINS. *limen* & Wolf. vid. ad Val. Flacc. IV. 18. & infra III. de Laud. Stil. 287.

165. *Pervolat auras*] *Advolat* libri ſeptem. eleganter. Conſ. Olybr. 174.

Dixerat, & velox jam nuncius advolat urbem.

Val. Flacc. IV. 163. *& trucis ultro Advolat ora viri.* mox *qua zona*, non *quo*, iidem. probe. HEINS. *pervolat aures* Lovan. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Gryph. Colin. *pervolat alas* Wolff. a m. prim.

166. *Flammamque nocentem Gradivi*] *Gradivum* tertius Vaticanus, Rottendorph. Florent. S. Marci, & ſecundus Mediceus, ut ſit appoſitio. HEINS. *placidique Jovem* Wolff.

167. *Suprema*] *ſuperna* Oxon.

168. *Riget*] *nitet* Leid. *rubet* Oxon. m. prim.

170. *Bootes*] *penates* Exc. Voſſ. in Leidenſi τῷ *parat* adſcripta gloſſa *ſperat*. quod non capio, ſed *parat* explicarem recipiendo Theodoſio, ſi illas partes velit ſequi, praeparat, quamquam vehementer dubito, an non ſcripſerit Claudianus *Arctoa aperit convexa Bootes*, ut *a* abſorpta fuerit ab ultima in *Arctoa*. ſimiliter apud Curtium III. X. 5. *omnia victoria parari*, ubi codices fere omnes *aperiri*. & hoc firmant *laxatur*, *pateſcunt*, & *reſerat*, quibus variavit ſua. Idem Curtius VIII. V. *Hic tum coelum illi aperiebant. arcana petat* Wolf. a m. prim. vid. ad Lucan. Lib. I. 46. ubi defendimus *ſtatione parata* pro *peracta*. BURM.

171. *Auſtrales*] *Auſtralis* Leid.

172. *Invitantque*] *immittantque* marg. Marcil.

173. *Velit ille*] *velit ipſe* Oxon. Leid. & Ald. *pendent* explicuimus ad Conſ. Olybr. vs. 11.

174. *Regione moveri*] *Morari* Gyrald. & quinque noſtri, totidemque Vaticani. unus *teneri*. de ſtellis fixis agit. recte igitur *morari*. paulo ante *quibus ipſe ſodalis*, non *quibus eſſe* nonnulli. tres quatuorve *quibus ille*. HEINS. *moveri* tamen de ortu & occaſu ſtellarum paſſim dici conſtat. & hoc melius convenit ſequentibus, quibus laſſum a motu illo in Hiſpanas undas deſcenſurum dicit. de occaſu ergo certus, dubium relinquit, qua regione oriri velit. ita Flor. IV. III. 8. *ut mota ſidera tonent*, id eſt ad eorum ortum tempeſtates cieantur, ut ex aliis Flori locis conſtat. & hinc *motus ſiderum* de eorum ortu & occaſu centies occurrit. hic vero de ortu agi ſequentia docent, quae occaſum indicant. Oriens Theodoſii ſidus videbit Arcadium, occidens Honorium. alio ſenſu *mota ſidera*, quae pelluntur, fugantur, & quaſi loco moventur a ſole vidimus ad Ovid. I. Amor. XIII. 28. de ortu Pleiadis Valer. Flacc. II. 357.

Pliada lege poli nimboſa moverat aſtro
Jupiter.

& V. 305.

Qualiter ex alta cum Jupiter arce coruſcat
Pliadas ille movens.

movet Jupiter, ut imperator ſigna, agmina, caſtra, & legiones, Pleiadas. quare antiquam lectionem reduximus. imitari vero Virgilium, qui in initio Georgicorum ſimili modo adulatur Auguſto, manifeſtum eſt. BURM.

O decus aetherium, terrarum gloria quondam,
Te tuus Oceanus natali gurgite laſſum
Excipit, & notis Hiſpania proluit undis.
Fortunate parens, primos quum detegis ortus,
Adſpicis Arcadium: quum te proclivior urgues,
Occiduum viſus remoratur Honorius ignem.
Et quocumque vagos flectas ſub cardine curſus,
Natorum per regna venis, qui mente ſerena,
Maturoque regunt victas moderamine gentes;
Secula qui rurſus formant meliore metallo.
Luget avarites Stygiis innexa catenis,
Cumque ſuo demens expellitur ambitus auro.
Non dominantur opes: non corrumpentia ſenſus
Dona valent. emitur ſola virtute poteſtas.
Unanimi fratres, quorum mare terraque fatis
Debentur, quodcumque manus evaſit avitas,
Quod ſupereſt patri. vobis jam Mulciber arma
Praeparat, & Sicula Cyclops incude laborat.
Brontes innumeris exaſperat aegida ſignis:
Altum fulminea criſpare in caſſide conum
Feſtinat Steropes; nectit thoraca Pyracmon;
Ignifluiſque gemit Lipare fumoſa cavernis.

Vo-

176. *Gurgite laſſum*] *lapſum* Iſingrin. & quatuor ex noſtris. ut apud Virgil. III. Aeneid. 515. *tacito labentia ſidera coelo.* & *lapſa ſub terras ſidera* Ovid. I. Faſt. 2. poteſt & vulgata ferri, nam & ſol occidens *laſſus* dici poteſt. HEINS. *Ticiali gurgite* Exc. Voſſ.

178. *Primos*] *primo* Junian. *primus* Vicetin.

179. *Archadium*] De hoc ſuperius dictum eſt, dicam tamen e Cedreno, quae inter caetera memoratu digna reliquerit. Ἀρχάδιος ἐν θράκῃ οἰκοδομήσας, Ἀρχαδιόπολιν ἐπωνόμασε, καὶ ἐν τῷ ξηρολόφῳ ἀνήγειρε κίονα. CLAVER.

Cum te proclivior urgues] Rectius puto *proclinior*, quamquam aliter membranae. Adeantur quae notamus ad Faſtos Naſonianos Lib. III. vs. 793. HEINS.

180. *Viſus*] *viſu* Leid. Iſingr. ed. diſtinguit, *cum te proclivior urges Occiduum: viſus r. H. ignem. ignes* Edd. Vicetin. Parm.

181. *Flectas ſub cardine curſus*] Non *flectis* ſcripti potiores. quidam *currus* pro *curſus* HEINS. *flectas* Wolf.

182. *Serena*] *ſevera* Leid. a m. s.

183. *Junctas moderamine gentes*] *Victas* malo cum octo ſcriptis. *forment* pro *formant* deinde Florentinus S. Marci & tert. Vatic. HEINS.

185. *Stygiis innexa catenis*] *immerſa* ſex veteres. Forte *immerſa cavernis.* vide notas ad vs. ult. Lib. II. in Rufin. HEINS. *Stygiiſque* Lovan. *immerſa* Wolf.

187. *Non dominantur*] *Nec dominantur opes, nec corrumpentia* Oxon. & ultimo loco duo Leidenſes.

189. *Unanimi*] *Unanimes* Oxon. Exc. Voſſ. *factis* Oxon.

190. *Debentur*] *Debetur* Junian. Lovan. vid. ad Lib. I. in Rufin. 53.

Quodcumque manus] *quicumque manus* Lovan. & edd. Vicet. & Parm.

191. *Mulciber*] *Mulcifer* Oxon.

192. *Praeparat*] *Proparat* Oxon.

193. *Exaſperat*] *exaſperet* Edd. Vicet. Parm.

194. *Altum*] *artum* Exc. Voſſ.

195. *Pyracmon*] *Pyragmon* Lovan. Leid. & Edd. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. & aliae.

196.

Vobis Jonia virides Neptunus in alga
Nutrit equos. qui ſumma freti per caerula poſſint
Ferre viam, ſegetemque levi percurrere motu:
Neſciat ut ſpumas, nec proterat ungula culmos.
Jam video Babylona rapi, Parthumque coactum
Non ficta trepidare fuga: jam Bactra teneri
Legibus, & famulis Gangen palleſcere ripis,
Gemmatosque humilem diſpergere Perſida cultus.
Ite per extremum Tanain, pigrosque Triones:
Ite per ardentem Libyam: ſuperate vapores
Solis, & arcanos Nili deprendite fontes.
Herculeum finem, Bacchi tranſcurrite metas.
Veſtri juris erit, quidquid conplectitur axis.
Vobis rubra dabunt pretioſas aequora conchas;
Indus ebur, ramos Panchaïa, vellera Seres.

195. *Igniſluisque*] *igniferisque* Junian. Oxon. *igniſluus gemit lipate* Wolf.

197. *Nutrit equos*] De quibus Homerus Iliad. v. DELR.

Per caerula] *per nubila* Exc. Voſſ. *poſſunt* Oxon.

199. *Spumas*] *Spicas* quidam Heinſii. & ita in Homeri Il. Υ. 227. loco a Barthio adducto. *ariſtas* Virgil. VII. 808. & ad ejus imitationem Calpurn. VI. Ecl. 57. dixit in re ſimili. *ſpumas*, credo, ſuppoſuere, quia Neptuni equis hoc convenire credebant. ſed de lapſu & curſu per mare jam egerat, & inepte inter *ſegetem* & *culmos* poneret ſpumas maris. quae vox, ſi retinenda, deberet capi de equis ita fortibus ad curſum, ut nec ſpumarent, nec anhelarent, & ita ſpumas, quae in ore, collo &c. ſolent naſci, ignorarent. BURM.

200. *Jam video*] *Jamque videt* marg. Iſingr. *Babylona* dixit, ut *Babylonos* Graeco more IV. Conſ. Honor. 651. ubi vide. BURM.

202. *Legibus*] Id eſt imperio ſubjectos. vid. ad Rutil. I. 133. BURM.

203. *Humilem*] *iterum* Oxon. *diſperdere* Oxon. duo Lovan. & Wolf.

205. *Ite per ardentem Libyam*] Malo *arentem*. Lucan. I. 686. *dubiam ſuper aequora Syrtim Arentemque feror Libyen.* nec me praeterit tamen & *ardentem Libyam* poſſe dici. HEINS. vid. ſupr. I. in Rufin. 104. ſed licet haec verba ſaepe confundantur, & utraque Africae conveniant, non tamen ſine MSS. temere haec vel illa mutanda. nam & *plaga ardens* dicitur I. in Eutrop. 179. noſter III. de Laud. Stil. 333. *pererratis Libyae flagrantibus oris.* & mox IV. Conſ. Hon. 28. *Libyae aeſtus* dixit. *flammigeras arenas* utrumque indicans, dat Libyae Rutil. I. 59. Sed quid adtinet obvia Poëtarum loca cumulare? BURM.

Vapores] *calores* Junian.

206. *Deprendite*] *dependite* Leid.

207. *Bacchi tranſcurrite metas*] Q. Curtius: *Tranſierant jam Liberi patris terminos, quorum monumenta lapides erant crebris intervallis diſpoſiti, arboresque procerae, quarum ſtipites hedera contexerat.* Dionyſius de ſitu orbis: (v. 623.) Ἔνθά τε καὶ στῆλαι Θηβαιγενέος Διονύσου Ἑστᾶσι πυμάτιον παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο, Ἰνδῶν ὑστατίοισιν ἐν οὔρεσιν ἔνθά τε Γάγγης Λευκὸν ὕδωρ Νυσαῖον ἐπὶ πλαταμῶνα κυλίνδει. turpiſſime Colinaeus *Bactri*. DELR. Dicuntur αἱ στῆλαι τοῦ Διονύσου, ut Protei columnae Virgil. vide ſitum orbis Dionyſ. de iis Q. Curtius, *Tranſierant Liberi patris terminos.* verum haec e Delrio commodius petentur. alias *Bactri*. ſed male, quia ſupra dixit, *Bactra teneri*. CLAVER. *Bactri* Leid. Lovan. a m. prim. Wolf. ed. Colin.

209. *Aequora*] *litora* Junian. vid. II. in Rufin. 243. *rura dabunt* Wolf.

CL. CLAUDIANI

DE QUARTO CONSULATU

HONORII AUGUSTI

PANEGYRIS.

Auſpiciis iterum ſeſe regalibus annus
Induit, & nota fruitur jactantior aula.
Limina nec paſſi circum privata morari
Exſultant reduces, Auguſto Conſule, faſces.
Cernis, ut armorum proceres, legumque potentes

Pa-

Etiam hic Panegyricus manu recentiori in primo Vaticano adſcriptus. Heins. Citantur verſus ex hoc Panegyrico in Chronico Anonymi Tom. I. Scriptorum Auſtriacorum pag. 846. & 857. ubi ad Theodoſium eſſe ſcriptum perperam dicitur. Burm.

1. *Auſpiciis*] Hic Honorii conſulatus incidit in annum 398. collega ejus fuit Eutychianus, quem & Praefectura Praetorii honeſtavit. ſub idem fere tempus Gildo Magiſter utriusque militiae per Africam vere ineunte extinctus eſt, poſtquam Honorius duxiſſet Mariam Stilichonis filiam. Caeterum a Pentecoſte ad hoc tempus numerat Auguſtinus 365. annos, unde ſequeretur Chriſtum σωτῆρα vix 34. annum impleviſſe. Claver.

Annis] Tanta eſt Conſulatus dignitas, ut vel ipſi Imperatores eam ambierint, ſed diverſo Concilio. Caſſiodorus, *viciſtis felicitate principes, qui honores ſummos geritis, & dominationis taedia non habetis.* Lucan. v. 44. *exhauſto jus clauditur anno.* Claver. *regalibus arvis* Exc. Voſſ.

3. *Paſſi*] Unus MS. & vet. Germanic. *paſſim.* Delr. *paſſim* Oxon. & Leid. duo. Wolf. marg. Iſingr. & Pulman. ſcripti. *morati* etiam Oxon. & Leid. Junianus vero totum verſum ignorat. ſed *paſſi morari* ſunt, qui quaſi inviti caruerunt conſule imperatore, & qui coacti in privatis domibus morari. de τῷ *pati* multa Barth. ad II. in Eutrop. 459. & ad Rutil. II. 1. cum infinitivo conſtruxit & Horat. III. Od. 9. *pro quo bis patiar mori.* noſter Conſ. Mall. 184. *in dubium patiar deponere famam.* alia dabit hic Barthius. Burm.

4. *Auguſto Conſule*] Qui primus Imperator & Conſul fuerit, ex Lucano diſcere eſt. Lib. v. vs. 386.

——— *Haec primum reperit aetas*
Qua ſibi ne ferri jus ullum Caeſar abeſſet,
Auſonias voluit gladiis miſcere ſecures;
Addidit & faſces Aquilis, & nomen inane
Imperii rapiens ſignavit tempora digna
Maeſta nota.

quae ſane ad Claudiani locutionem faciunt, at Imperator bonus fere dici queat Conſul PP. Claver.

5. *Armorum proceres*] Ita loquitur Prudentius. ſed hic etiam chiasmos deprehenditur, ut ad Lib. 1. in Eutr. notavimus. verius enim eſt dicere *armorum potentes, legum proceres.* ſed figura illa ſpecie vitii decora eſt. Fortunus: *legibus arma regis, & leges dirigis armis.* Claver.

Legumque] *longumque potentes* Junian. ſed *legum potentes* debent Senatores intelligi, qui ducibus militaribus opponuntur. ſed videtur tamen ſolos militares intelligere, qui nunc depoſitis veſtibus militaribus, civilibus & ſenatoriis induti, comitantur procedentem Conſulem. Barthius Stilichonem intelligi putat. ad declinandam ergo invidiam dixit plurali numero, pro *potentem.* quaſi eſſet arbiter juris civilis & rei militaris. nam conſtruendum *proceres potentes armorum legumque*, quamvis & *armorum proceres* poſſent dici, ut *caſtrorum proceres* Lucano VII. 69. Sed in Vicetin. Ed. legitur, *regumque potentes*, ut ſint, qui armis & virtute reges ſubjecerint imperio. ita quidam apud Rutil. 1. 555. *regum rectores* capiunt de Romanis principibus ex Senatu, qui reges

Patricios ſumunt habitus, & more Gabino
Diſcolor incedit legio, poſitisque parumper
Bellorum ſignis, ſequitur vexilla Quirini?
Lictori cedunt Aquilae, ridetque togatus
Miles, & in mediis effulget Curia caſtris?
Ipſa Palatino circumvallata Senatu
Jam trabeam Bellona gerit, parmamque removit,
Et galeam, ſacras humeris vectura curules.
Nec te laurigeras pudeat, Gradive, ſecures
Pacata geſtare manu, Latiaque micantem
Loricam mutare toga, dum ferreus haeret
Currus, & Eridani ludunt per prata jugales.
Haud indigna coli, nec nuper cognita Marti,
Ulpia progenies, &, quae diademata mundo
Sparſit, Hibera domus: nec tantae vilior unda

Pro-

ges ſubjecerant. quamvis nos ibi *rerum* praetulerimus. ita apud Ovid. II. Met. 259.

Cuique fuit rerum promiſſa potentia Thybrin.

ubi Leidenſis codex *regum.* apud Lucanum quoque VII. 584. turbant codices,

Corvinosque ſimul, Torquataque nomina, Regum

Saepe duces. ubi alii *legum*, alii *rerum.* & ita alibi ſaepe. ad quae loca ſemper Critici diſſidebunt, & unusquisque pro ſuo judicio hanc vel illam lectionem, adductis variis locis, firmabunt. Burm.

6. *Sumunt*] ita conſtanter codices, & *incedit*, *ſequitur* &c. poſtulant indicativum, pro quo nunc ſubjunctivo uti ſolent. vid. ad Calpurn. VI. Ecl. 37. & 40. & ad Virg. II. Ecl. 66. & centies alibi. Burm.

8. *Vexilla Quirini*] Animadvertunt & alii vexillum Senatus, nam de illo loquitur, argenteum fuiſſe, & in comitiis paſſim & pompis Senatui praeferri conſueviſſe. Delr. De vexillo hoc obſcurum eſt. vellem hunc morem illuſtratum clarius videre. dubitavi olim, an, quia agitur de auſpiciis novi anni, quem aperiebat Janus, per Quirinum ille intelligi debeat. Janum enim *Quirinum* Horatius & alii vocant. in Juniano erat *Quiritum*, ut illi opponantur militibus. ut notum ex Caeſaris facto, qui milites exauctorans, *Quirites* eos vocavit. Suet. Caeſ. 70. ego hic vexilla non proprie ſumi puto, ſed milites habitu civili ſequi conſulis auſpicia & pompam, ut ita *ſigna alicujus ſequi* dici ſolet, & ſimilia. Burm.

9. *Cedunt*] *credunt* Wolf. a m. prim.

Ridetque] *gaudetque* Junian.

Aquilae] Romanae aves Tacito, quae argenteae, propterea quod argentum longius emicat videturque, quam aurum Perſis olim uſitatum. Xenophon 'Αετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος. Claver.

10. *Miles*] De cuſtodibus etiam imperatoris loquitur, cujus latera objecti circumfuſique defendebant, vel ornamenti cauſa habebantur, aut utilitati, ant, ſi auxilium res poſceret, haud procul acciri poſſent, ut Tacitus retulit. Claver.

11. *Senatu*] *tumultu* Vicet. quod non de nihilo. nam pro turba ponit & noſter I. in Stilic. 162.

Parmamque] Nonius. *Parma eſt ſcutum breve.* Saluſtius Lib. IV. *Hi locorum perignari & ſoliti nectere ex viminibus vaſa agreſtia; ibi tum, quod inopia ſcutorum erat, ea arte ſe quisque in formam parmae equeſtris armabat.* Virgil. Lib. IX. *Enſe levis nudo parmaque inglorius alba.* haec Nonii ſunt verba, aliquot a me locis ex Manuſcripto libro D. Amandi, quod Nerviorum eſt Monaſterium, auctoritate purgata. Delr.

12. *Petit*] membranae vel *gerit* vel *trabit* Delr.

13. *Sacras*] *ſacris* Junian. qui ſequenti verſu deficitur, ut & duo Oxon. & Leid. duo, & Lovan.

14. *Laurigeras*] Cum Conſules vel Imperatores praeclaram aliquam victoriam erant conſequuti, tum eos lictores laureati, faſces laureatos geſtantes, praecedebant. Delr. hic verſus deerat Wolf.

15. *Pacata*] Vid. ad II. de Rapt. 147.

16. *Loricam*] Sic omnino Lyricus, Lib. I. Od. 29. v. 51. *Libros Panaetii, Socraticam & domum, mutare loricis Iberis.* Claver.

17. *Currus*] *Conus* Oxon. a m. prim.

18. *Cognita Marti*] *cognita mundo* Junian. quod ex ſequenti verſu irrepſit, ut mox etiam vs. 31.

19. *Ulpia*] *Vulpia* Lovan.

20. *Nec tantae vilior unda*] Sic unus Mediceus & Junianus. non *tantam*, nonnulli *tandem*. praeterea Iſi-

Promeruit gentis ſeriem: cunabula fovit
Oceanus. terrae dominos pelagique futuros
Inmenſo decuit rerum de principe naſci.
Hinc proceſſit avus: cui poſt Arctoa frementi
Claſſica Maſſylas adnexuit Africa lauros.
Ille, Caledoniis poſuit qui caſtra pruinis,
Qui medios Libyae ſub caſſide pertulit aeſtus,
Terribils Mauro, debellatorque Britanni
Litoris, ac pariter Boreae vaſtator & Auſtri.
Quid rigor aeternus coeli, quid ſidera proſunt,
Ignotumque fretum? maduerunt Saxone fuſo
Orcades: incaluit Pictorum ſanguine Thule:

Sco-

Iſingrini liber *aula*. quod perperam ſecutus Raphalengius. ſequentia pro nobis ſtant. ſupra III. Conſul. 176.

Te tuus Oceanus natali gurgite laſſum
Excipit, & notis Hiſpania proluit undis.

infra hoc ipſo libro vs. 127. *Hiſpania patrem Auriferis produxit aquis.* & in Feſcenninis v. 70.

Caeſareum flumineo
Stemma recurrit ortu.

ut recte legunt viri docti. HEINS. *aula* Wolf.

21. *Gentis*] *ſeriem gentis* Leid. Lucan. IV. 823. *Caeſareae domus ſeriem* dixit. vid. I. in Eutrop. 357. BURM.

22. *Oceanus*] Hic *rerum princeps* a Claudiano dicitur. Auſonius extulit. *Mileſius Tales ſum, aquam qui principem rebus creandis dixi.* Pindarus ἄριστον μὲν ὕδωρ. vid. Orphei Hymnos. CLAVER.

24. *Avus*] De hoc multa ſuperius. Fuit autem Theodoſius Comes & Magiſter equitum, vir omnium ſua aetate fortiſſimus. Hunc Drepanius vocat Saxonicum, Britannicum; Alamanicum, aitque: *Sarmatica caede ſanguineus Iſter, attrita Batavia pedeſtribus proeliis, Saxo conſumptus bellis navalibus, redactus ad paludes ſuas Scotus, compulſus in ſolitudines avias omnis Alamanus, & uterque Maurus.* Hunc ſane auctorem legerat Claudianus. quare idem Pac. *a me exemplum Poëtica, a me fidem ſumet hiſtoria.* CLAVER.

Cui poſt] *qui poſt* Junian. *quo* Vicetin. ſine dubio pro *quoi*, ut ſaepe illa editio pro *cui*.

25. *Maſſylas*] *Maſſylios* Jun. Leid. *Maſſylias* Exc. Voſſ. *Maſſirias* Leid. *Maſſilas* Ald. & aliae cdd. *maxilias* Vicet. *maxylas* Wolf. *advexit* etiam Junian. idem quoque *Africa Mauros*.

26. *Caledoniis*] *Calydoniis* Vicet.

27. *Qui medio*] Caſtiga ex veteri libro & Vicetin. *medios*; quam emendationem ſpero perplacituram iis, qui explorata aure, non ſurda, fuerint vel jacenti, quemadmodum ille ajebat. DELR. *medios* ſcripti omnes, ut mirer quid magnus Scaliger & Raphelengius *medio* maluerint amplecti. Lib. II. de Rapt. 106. *& medio brumam ſibi vindicat aeſtu.* quae vera lectio. Bell. Gildon. 317. *Solis medios objecerit aeſtus.* Epith. Palladii v. 47. *quid medio tecum modularis in aeſtu.* HEINS. *medio* Junt. Ald. Gryph. Colin. & plures.

29. *Ac pariter*] *&* Junian. & Oxon. niſi quod *Boreae pariter* Junian.

30. *Coeli quid frigora proſunt*] *ſidera* primae editiones cum uno Vaticano & Farneſiano. quam lectionem veram probavit Gronovius noſter Lib. III. cap. 15. Obſervationum. unus Medic. tert. Vatic. & Rottendorph. *littora*. τὸ *ſidera* ex Drepanio, Floro & Plinii Panegyrico recte etiam aſſeruit Barthius. noſter denuo VI. Conſ. Honor. v. 444.

——— *quo gentibus illis*
Sidere conſueti favet inclementia coeli.

ubi vide quae annotamus. HEINS. Idem ſaepe Ovidio accidit, vid. ad Lib. V. Met. 281. & IV. Triſt. IV. 62. *ſidera poſſunt* Junian. duo Leidens. *poſſint* Oxon. in Lovan. *Quid rigor aeternus, coeli quid frigora proſunt.* & ita Vicetin. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph. & aliae. *ſidera* etiam Barthius & Vlitius ad Nemes. Cyneg. 211. explicant. BURM.

31. *Saxone fuſo*] *ſanguine fuſo* Oxon. & hoc ex ſequenti verſu ortum. *Arcades* pro *Orcades* Junian. Oxon. & Wolf. *Thyle* Idem.

32. *Pictonum*] Diſconveniens eſt haec lectio, quare corrige *Pictorum*, quos Britanniam invadentes profligarat Comes Theodoſius. *Pictones* autem & penultimam corripiunt, & Ptolemaeo, Caeſari, Plinio, Aquitaniae populi ſunt. DELR. *Pictorum* vetus liber non *Pictonum*. Hic vero ſuccurrunt verſus

Scotorum cumulos flevit glacialis Iĕrne.
Quid calor obſiſtit forti? per vaſta cucurrit
Aethiopum, cinxitque novis Atlanta maniplis.
Virgineum Tritona bibit, ſparſosque venenis
Gorgoneis vidit thalamos, & vile virentes
Heſperidum riſit, quos ditat fabula, ramos.
Arx incenſa Jubae: rabies Mauruſia ferro
Ceſſit: & antiqui peneralia diruta Bocchi.
Sed laudes genitor longe transgreſſus avitas,
Subdidit Oceanum ſceptris, & margine coeli
Clauſit opes: quantum diſtant a Tigride Gades,
Inter ſe Tanais quantum Nilusque relinquunt.
Haec tamen innumeris per ſe quaeſita tropaeis
Non generis dono, non ambitione potitus.

Di-

ſus quatuor a Cujacio inſerti Lucani Lib. I. v. 436. poſt *Gebennas.*

Pictonus immunis ſubigit ſua rura, nec ultra
Inſtabiles Turones circumſita caſtra coercent
In nebulis, Meduana, tuis, marcere peroſus
Andus, jam placida Ligeris recreatur ab unda.

CLAVER. *Pictonum* etiam quidam codices & editi, ſed perperam, & contra metrum, ut jam docuit Vinetus ad Auſonii Profeſſores carm. XI. *Pictum* vocat II. de Laud. Stil. 254. ubi & cum Saxone jungit. BURM.

33. *Jĕrne*] Duobus MSS. haec fulcitur lectio, neque opinor aliter ſcripſit hic poëta, quamvis ad Hibernum aërem, qui glacialis aut frigidus, videatur alludere, quod ea mente non extulit. Hibernia quidem apud Caeſarem legitur. ſed Juvenalis dixit *Littora Juvernae*, quod propius accedit, unde Ptolomaeus Ἰουερνία. Et vero Stephano & Straboni Ἰέρνη dicitur, quos Apulejus libro de Mundo ſecutus eſt. CLAVER. *Hiberne* Oxon. duo Leid. Lovan. *Hyberne* Ed. Parm. Iſingr. & Gryph. vitioſius Aldus & Colineus *Hybernae*, & Vicet. *hibernae. Hiberus* Oxon. alter. *Iverne* Voſſian. *flexit glacialis Hyberne* Excerpt. Voſſ. *tumulos* etiam Oxon. & Voſſ. ſed *cumuli* hic poſſunt capi de acervis caeſorum, ut apud Lucan. VI. 180. & VII. 790. vid. ad III. Rapt. 342. BURM.

34. *Quis calor obſiſtit*] *Obſiſtat* vel ſine libris lego. vel *obſtiterit.* nam prim. Vatic. & Farnes. *obſtituit.* Lucenſ. *Quid calor.* quomodo & alii duodecim. HEINS. *obſiſtat* in notis Barthii. *quid* Wolf.

35. *Atlanta*] *Achata* Wolf.

36. *Bibit*] *ſubit* Leid.

37. *Gorgoneis*] Non *Gorgoneos.* ita legendum olim conjeceram. confirmant tres ſcripti. HEINS.

38. *Ditat*] Nam aureos fingunt. meus manuſcr. *dictat.* DELR. *dictat fabula* Lovan. Wolf. a m. prim. Leid. *ditat, quos riſit fabula* Exc. Voſſ. vid Epithal. Honor. 71.

39. *Arx incenſa Jubae*] Jubae regia igne vaſtata fuit. caeterum vetus liber, *Arx intenſa Jubae*, ut a verbo *ceſſit* dependeat, eritque ſenſus, ceſſiſſe Theodoſio fraudes Maurorum, in quas tamen omnes cogitationes intenderant. Per *Jubam* accipio Firmum, Gildonis fratrem. DELR. *Arx immenſa* Lovan. Leid. Oxon. a m. prim. *ars intenſa* Wolf. *intacta* Oxon. alter a m. prim. non Firmum intelligere, qui Boccho & Jubae male ſociaretur puto, ſed Jubam antiquum, cujus regia fuit Julia Caeſarea, teſte Mela Lib. I. cap. 6. BURM.

Rabies Mauruſia] Firmi ſcilicet, qui frater Gildonis, ei ad tyrannidem januam parum feliciter aperuit. Ammianus: *Theodoſius comes contra Maurum, qui ab imperii ditione deſcivit, cum auxilio Comitatenſis militis mittitur, proinde ab Arelate ſecundis digreditur auſpiciis, nullo de ſe rumore ſparſo.* Si plura cupis, vel de bello Britannico, & aliis ab eodem confectis, lege inſignem Marcellinum Lib. XXIX. c. 5. CLAVER.

40. *Bocchi*] *Bocci* Oxon. *Bochi* Leid. *Bachi* Junian.

41. *Laudes genitor longe*] *longe Genitor laudes* Voſſ. Exc. *genito* Wolf.

42. *Sceptris*] *regnis* Exc. Voſſ. *coeptis* Leid.

44. *Tanais quantum*] *quantum Danaus Nilumque* Junian. *relinquit* Oxon. & Exc. Voſſ.

45. *Innumeris*] *immeritis* Junian.

46. *Non ambitione*] Theodoſius enim Imperator Comitis filius, patre ademto, ſuaeque ipſius ſaluti con-

Digna legi virtus. ultro ſe purpura ſupplex
Obtulit, & ſolus meruit regnare rogatus.
Nam quum barbaries penitus conmota gementem
Inrueret Rhodopen, & mixto turbine gentis
Jam deſerta ſuas in nos transfunderet Arctos,
Danubii totae vomerent quum proelia ripae,
Quum Geticis ingens premeretur Myſia plauſtris,
Flavaque Biſtonios operirent agmina campos:
Omnibus adflictis, & vel labentibus ictu,

Vel

conſulens, in Hiſpaniam ſe recipit, ubi ἄμαχος ad privati modum ſe redigit. ſed, Deo dante, Theodoſius tandem a Gratiano accitus eſt; poſtquam Valens, ei infenſus, non equidem fato, ſed merita morte periit. Praeclarum vero eſt illud L. Pacati ad Theodoſium, qui habenas imperii viſus erat recuſare: *Tam tibi nolle non licet, quam velle non licuit.* B. Ambroſius, *Portavit jugum grave Theodoſius a juventute, quando ei inſidiabantur, qui patrem ejus triumphatorem occiderant.* CLAVER. Pro *potitus* alii *potitur*, quod perperam ſecutus Raphelengius. male etiam haec diſtinguebantur. Fors etiam caſtigandum, *generis nodo*, cognationis jure ac vinculo. ut *nodus amicitiae.* de quo Lib. II. de laud. Stilich. v. 156. Epithal. Honor. v. 261.

——— fac nulla ſubeſſe
Vincula cognatae: quamvis aliena fuiſſes
Principibus, regnum poteras hoc ore mereri.

de *vinculis* vide annotata bello Getico vs. 311. HEINS. Sed *donum generis* eſt dictum, ut *munera* & *dona fortunae.* ut Ovid. IV. Triſt. X. 8. *fortunae munere factus eques.* ita *virtute genus augetur* apud Ovid. I. ex Pont. VIII. 17. *fatorum dona* vocat Pacatus cap. VIII. vid. infr. vs. 214. BURM.

Potitus] *petitus* Vicet. *potitur* Wolf.

47. *Digna legi virtus*] Non dubito, quin Auſonius, vir probus & illuſtris, qui tunc temporis conſul erat cum Olybrio, ſuaſerit diſcipulo ſuo, ut tantum virum ſibi aſciſceret, quare Theodoſius ipſum, ni fallor, parentem vocavit, ejusque ſcripta cum affectu & admiratione perlegit. Latinus Pacatus: *Orat ecce te Dominus meus, Orat ecce te Dominus adhuc tuus, & qui poſſet cogere, mavult impetrare.* Ἀιρετικὸς dicitur electus a Siracide, unde Cujac. Et hoc ſenſu hunc regem fateor eſſe αἱρετικόν. CLAVER.

48. *Rogatus*] *togatus* Exc. Voſſ. male. de Tiberio idem Ovid. IV. ex Pont. XIII. 27. ut in quibusdam codicibus,

——— qui frena rogatus
Saepe recuſati ſuſcipit imperii.

apud Lucan. VII. 549.

Ferrumque manus movere rogatae.

ubi eadem varietate codices quidam *togatae*, alii *coactae.* vid. infr. VI. Conſ. Honor. 109. & hoc carmine v. 453. ita *rogantes trabeas* dixit II. Stilich. 3. BURM.

49. *Barbaries*] Habes horum barbarorum nomina apud Sidonium in Panegyrico Majoriani, ſed vereor ne corrupta. DELR.

50. *Mixto turbine gentis*] Sic Lucenſ. & undecim alii, quomodo ſcribendum ſenſus poſtulat. vulgo *gentes.* HEINS.

51. *Suas*] *ſuos* Oxon. *transfuderat* Junian. *Jam referta* Vicetin.

52. *Vomerent cum*] *tremuerunt* Oxon. pro varia lectione.

53. *Quum Geticis ingens premeretur Myſia*] Putabam *lugens.* quamvis libri non juvent. ſic *gementem Rhodopen* ante dixerat, *mille gementis Italiae clades* Bell. Gild. 88. Bell. Getic. 146.

Suſtinuit toto moerens Oenotria luſtro.

& alibi, *fractis lugerent cornibus amnes.* atque ita paſſim. Statius Theb. I. 654.

——— ignique datis cultoribus omnis
Luget ager. ita ſcripti. HEINS. *Nurſia* Oxon. m. pr. *Meſia* Lovan. non abſurda Heinſii ſcribentis *lugens* conjectura. ita & apud Lucan. I. 186.

Ingens viſa duci patriae trepidantis imago,

emendabat *lugens.* quia tamen conſtat ſatis ratio voci *ingens*, contra ſcriptos codices nihil mutem. *ingens Myſia* eſt tota, omnis, qua patet, nulla parte excepta. Valer. Flac. IV. 210. *ingens Aſiae plaga.* BURM.

54. *Reperirent*] Meliores libri *operirent.* DELR. ita Vicet. Ald. & ex ſcriptis Schott. II. Obſerv. 55.

55. *Omnibus adflictis*] *afflatis* Junianus liber, tamquam de fulminis ictu agat. ſuperiori verſu recte *operirent* ſcripti, non *reperirent*, quod aliis jam deprehenſum. & mox *agriſque colonos*, pro *agroſque colonis.* Bello Getic. v. 42.

——— tectisque ſuis redduntur & agris
Damnati fato populi. Stat. Theb. XI. *Redde arvis domibusque viros.* noſter VI. Conſ. Honor. 159. *nymphasque choris jam redde ſorores.* HEINS. & *jam labentibus* Oxon.

56.

Vel prope caſuris, unus tot funera contra
Reſtitit, extinxitque faces, agriſque colonos
Reddidit, & leti rapuit de faucibus urbes.
Nulla relicta foret Romani nominis umbra,
Ni pater ille tuus jamjam ruitura ſubiſſet
Pondera, turbatamque ratem; certaque levaſſet
Naufragium commune manu. velut ordine rupto
Quum procul inſanae traherent Phaëthonta quadrigae,
Saeviretque dies, terramque & ſtagna propinqui
Haurirent radii, ſolito cum murmure torvis
Sol occurrit equis: qui poſtquam rurſus heriles
Agnovere ſonos; rediit meliore magiſtro
Machina, concentuſque poli, curruſque recepit
Imperium, flammaeque modum. ſic traditus illi,
Servatuſque Oriens. at non pars altera rerum
Tradita, bis poſſeſſa manu, bis parta periclis.
Per varium gemini ſcelus erupere tyranni
Tractibus occiduis. hunc ſaeva Britannia fudit,

56. *Tot funera*] *tot milia* Leid. duo. a m. ſ. Heinſius olim conjecerat, *tot fulgura contra Reſtitit.* praeterea *Conſtitit* Exc. Voſſ. quod proprie de illis qui proeliantes gradu ſtant fortiter. vide ad Petron. illud *re* proteſt ex ſequentis verſus *Reddidit* irrepſiſſe. ſed & *reſtare* pro reſiſtere poni obvium. Burm.

57. *Reſtitit*] *Reſtitit, & leti rapuit de faucibus urbes* Junian omiſſis mediis. *extinxitque phares* Oxon. *tectis rapuit* Wolf. a m pr.

63. *Traherent*] *ruerent* Junian. forte bene. excuſſus enim fuit curru; non tractus. vid. ad Ovid. III. Triſt. XI. 23. & alibi paſſim. mallent etiam forte aliqui *inſanum Phaëtonta* dixiſſet. ſed *inſanae quadrigae* de conſternatis equis Solis poſſunt capi. Burm.

64. *Dies*] Pro Sole recte capit Barthius. vid. ad Valer. Flacc. VII. 229. & alibi ſaepe.

Terramque] *terras & ſtagna profundi* Leid. *terraſque &* Exc. Voſſ. Oxon.

65. *Solito cum murmure torvis*] ita, non *torvus* meliores libri cum Raphelengio. Imitatus in Magnete v. 47. *Sola feris occurrit equis. torvos jugales* Lib. I. de Rapt. 277. & *torvos hydros* II. de laud. Stilich. 137. dixit. Heins.

68. *Poli*] *polis* malebat Barthius ex ſuo codice.

Curruſque recepit Imperium] Ita cum Iſingrino Raphelengius. probant vetuſtiores noſtri. vulgo *rurſuſque*. vidit & veram ſcripturam curis ſecundis Barthius. mox deinde *traditus* & *ſervatus*, non *traditur* & *ſervatur*, iidem. mox *irrupere*. non *erupere*, prim. Med. ſec. Vatic. & Palat. ut Bell. Get. v. 278.

Non ſi perfidia nacti memorabile tempus
Irrupere Getae. Heins. *curſuſque* etiam legi poſſe cenſet Barthius, & ita Wolff.

69. *Modum*] *modus* Junian. *traditus illis* Wolff.

70. *Servatuſque Oriens*] *Servatur mundus* Oxon. a m. pr. *pars ultima* Oxon. a m. pr.

Pars altera] Occidens. Delr.

72. *Per varium*] *per gemini varium* Exc. Voſſ. mox *Partibus occiduis.*

Tractibus] *partibus* Oxon. *Tracibus*. Vicetin.

73. *Hunc ſaeva Britannia fudit*] Maximum. Delr. Neſcio quo fato, aut qua ratione hujus aevi ſcriptores & alii Britanniae adſcribant natalem non modo Conſtantini, qui Bithynus fuit, ſed & Maximi tyranni. Sane Maximum fudit Britannia, cum inde exercitum educeret, non etiam genuit. neque alia de cauſa dixit Auſonius *Rutipinum latronem.* vides quid peccet lector minus intelligens, & quantum praejudicet bonis auctoribus, atque hiſtoriae ipſi vel unica vox male accepta. Fuit ergo Hiſpanus, ut liquido conſtat ex oratione Drepanii Proconſulis qui hominem ſatis noverat, ſic enim ad Theodoſium: *An ſuſtinere te coram, & ſolum oculorum tuorum ferre conjectum ille quondam domus tuae negligentiſſimus vernula, menſularumque ſervilium ſtaturius lixa potuiſſet?* Fuit ergo Maximus verna domus Theodoſianae, quae Hiſpa-

Hunc ſibi Germanus famulum delegerat exſul;
Auſus uterque nefas, domini reſperſus uterque
Inſontis jugulo. novitas audere priori
Suadebat, cautumque dabant exempla ſequentem.
Hic nova moliri praeceps: hic quaerere tuta
Providus. hic fuſis, collectis viribus ille.
Hic vagus, excurrens: hic intra clauſtra reductus.
Diſſimiles; ſed morte pares. evadere neutri
Dedecus, aut mixtis licuit procumbere telis.

na, verna autem eſt *οἰκογενὴς*, ſeu domi natus, ut eſt in Gloſſis. Is vero cum dominorum benignitate ad quosdam gradus militiae perveniſſet, ſplendore adſcititio ſe in tantum exſeruit, ut Gallias e Britannia ingreſſus Theodoſii adfinem ſe diceret, quo eſſet noſtratibus acceptior. unde idem auctor; *Carnifex purpuratus tua ſe adfinitate jactans, qui ei credidere, nefas fecerunt adfectu innocentium.* Praeſtat etiam auſcultare Zoſimo Exadvocato fiſci, qui Maximum Hiſpanum, ac Theodoſii aemulum nuncupat. habuit fratrem Marcellinum, filium vero Victorem, quem Gallis Imperii titulo, Alpes tranſiturus, reliquit. unde numiſma FL. VICTOR P. P. AUG. Uxor ejus B. Martinum adeo reverenter habuit, ut vel pedes ipſius lacrymis irrigaret. vide Severum & Ambroſii Epiſtolas, unde plus doctrinae ac veritatis haurire eſt, quam ex quadriga aliqua Hiſtoricorum. Numi cuſi temporibus Maximi ſic ſe habent. DN. MAG. MAXIMUS. P. F. AUG. neſcio vero cur idem Trevirenſis dicatur a viro docto. CLAVER. *Fudit* induxit in errorem interpretes, quod verbum de partu paſſim occurrere vidimus ad Phaedr. III. Fab. 15. ſed *fudit* hic eſt pro effudit, cum exercitu & vi emiſit Britannia, & inmiſit imperio Romano. Lucan. II. 51.

Fundat ab extremo flavos Aquilone Suëvos.

nec abſimili ſenſu Valer. Flacc. III. 498.

——— *Atque ipſe citis Gradivus habenis*
Fundit equos. id eſt inmittit. ubi vide. BURM.

74. *Germanus*] Argobaſtes. *Famulum*, Eugenium, qua de re vide, ne ſingula ſit opus indicare, Paul. Oroſium lib. ult. DELR.

75. *Nefas*] *ſcelus* Exc. Voſſ.

Domini] Gratianum & Valentinianum ejus fratrem optimos Impp. intellige. Sane Gratianus nefarie ab Andragathio, in lectica ſpecie Fl. Maximae Conſtantiae Aug. latenti, occiſus eſt. eum quidem fuderat jam Maximus, ſed a ſuis derelictum; unde B. Ambroſius ad eum legatus a Valentiniano, *Vereris*, inquit, *ne exuviarum reditu renovetur dolor militibus, hoc enim allegas. cui Ambroſius, ſed fierine poteſt, ut quem viventem deſeruerunt, eum defleant peremtum.* CLAVER.

Uterque] Maximus & Eugenius. hic vero Arbogaſtis, ille Andragathi manu uſus eſt in parricidio. ſed uterque ſceleris miniſter ſibi vitam ademit. CLAVER.

77. *Suadebat*] *Suadebant* Lovan. & Vicetin.

Cautumque] *tantumque* Voſſ. m. prim.

Tantumque dabant exempla ſequenti] *ſequentem* ſcripti fere omnes. *d. e. ſequentem* Lucenſ. & ſeptem alii. *cautumque d. e. ſequentem.* optime. vulgata lectio ſenſum non habet. ſupra initio hujus libri, *cauto nec profuit hoſti Munitis haeſiſſe locis.* ita & curis ſecundis divinavit Barthius. quamquam *cantumque* apud illum legitur typographi errore, ut opinor. HEINS. Moreti liber *tutumque.* vid. I. in Eutrop. 420. *ſequentem* Wolf. exerpta Voſſii habuiſſe *cautoque dabant exempla ſequentem* notavit Heins. *dabunt* Junii alter codex. *dare* eſt hic facere, reddere. ut ſaepe. BURM.

78. *Praeceps*] *princeps* Jun. *quaerere vita* Wolf. a m. prim.

79. *Ille*] *iſte* Oxon.

80. *Hic vagus excurrens*] An non *Hic vagus & currens*? vel diſtingue *Hic vagus, excurrens.*

Intra clauſtra reductus] Non *inter* Lucenſ. & aliquot alii. HEINS. vid. Gronov. ad Liv. XXXV. II. dubitabat olim Heinſius, an non etiam *redactus* legendum. ſed redigitur quis ab alio. *reductus* eſt latens, retrocedens, remotus, non in apertum campum dans copiam pugnandi. ſic Bell. Gildon. 299. *turba reductus* pro a turba. non abludunt omnino illa Statii VI. Theb. 368.

Haud procul Herculeam Nemeen clamore reductus
Adſpicit. ubi Schol. Barthii explicat reducebat ſe, id eſt retro inclinabatur. & ita *reducta vallis*, de qua idem Barth. ad eumdem librum vs. 255. & *reducere* pro retro trahere poni vidimus ad Quintil. X. de Inſt. Orat. 3. p. 931. BURM.

82. *Mixtis*] *miſſis* cogitabat Barthius. ſed melius explicabat *in acie.*

Amiſſa ſpecie, raptis inſignibus, ambo
In vultus rediere ſuos, manibusque revinctis
Oblati gladiis ſubmittunt colla paratis:
Et vitam veniamque rogant. pro damna pudoris!
Qui modo tam denſas nutu movere cohortes,
In quos jam dubius ſeſe libraverat orbis,
Non hoſtes victore cadunt, ſed judice ſontes.
Damnat voce reos, petiit quos Marte tyrannos.
Amborum periere duces. hic ſponte carina
Decidit in fluctus: illum ſuus abſtulit enſis.
Hunc Alpes, hunc pontus habet. ſolatia caeſis
Fratribus haec ultor tribuit. necis auctor uterque
Labitur: Auguſtas par victima mitigat umbras.
Has dedit inferias tumulis, juvenumque duorum
Purpureos merito placavit ſanguine Manes.
Illi juſtitiam confirmavere triumphi;

Prae-

83. *Amiſſa ſpecie*] *amiſſam ſpeciem raptis* Junian. *raptis* etiam multi. non *raptisque*. *admiſſa* Wolf. *ſpecies* eſt externa illa pompa & ſplendor, qui in oculos incurrit, & unde agnoſcitur aliquis Imperator Conſul &c. vid. Heins. ad Vell. Paterc. II. 10. Graev. ad Cic. I. de Offic. 40. BURM.

84. *In vultus rediere*] vid. II. in Rufin. 141.

86. *Vitam veniamque*] Vellej. Paterc. II. 85. *citius vitam veniamque Caeſar promiſit, quam illis, ut ea precarentur, perſuaſum eſt*. vid. ad Virgil. II. Aeneid. 145.

87. *Qui modo*] *Quo modo* Leid.

88. *Libraverat*] *ſe jam vibraverat* Oxon. *ſeſe libraverit*. Oxon. *dubiis* Wolf.

90. *Quos Marte tyrannos*] Ita ſcripti. male *qui* Raphelengius. perperam etiam diſtinguunt vulgo. HEINS. *arte* marg. Iſing. *damnant* etiam Oxon. a m. prim.

91. *Amborum periere duces*] Sic conſtanter veteres libri, & recte. Andragathium Maximi ducem intelligit, & Eugenii Arbogaſtem. de quorum morte Marcellinus in Chronico, aliique eadem narrant. nulla hic difficultas. Virum igitur maximum, *Ambo rei periere duces*, emendaſſe, idque ſecutum Raphelengium, miror. τὸ *reos* jam praeceſſerat ſuperiori verſu, ut vel ob hoc unum ferri non poſſit ea conjectura. HEINS.

93. *Hunc Alpes*] ignorat hunc verſum Junian. *habent* Tholoſanus. vid. I. in Rufin. 53.

94. *Auctor*] *Actor* Barth. Cod.

94. *Auguſtas*] *anguſtas* Oxon.

96. *Tumulis*] *thalamis* Junian. *tumulis* Oxon. primus a m. prim. & alter.

Juvenum duorum] At Caſſiodorus ait, Arcadio & Rufino Coſſ. Valentinianum juniorem taedio vitae apud Viennam laqueo periiſſe, idemque alii Hiſtorici tradunt. Zoſimus vero aſſeverat ab impio Arbogaſte interfectum. idem Sidonius tradit. B. Ambroſius in oratione funebri ejusdem Imperatoris, id videtur annuere, cum ait de utroque, *inſeparabiles in vita, in morte non eſſe ſeparatos*. deinde hos, velut oculos ſibi effoſſos dolet, additque, *nolite tangere Chriſtos meos*. Rufinus ſcribit cauſis latentibus vitam finiiſſe, quosdam Arbogaſtis factum dicere, alios abſolvere. *Fuere*, inquit, *nonnulli Sacerdotum, qui immunem eſſe ducem a mortis ſcelere Theodoſio teſtarentur*. Sic forte M. Antonius in Philippicis arguitur de S. Sulpicio, quem non interemit, ſed in cauſa fuit; quod paululum differt. CLAVER.

98. *Confirmavere triumpho*] MS. Vicet. & Pariſienſe *triumphi*. DELR. *triumphi*, non *triumpho* ſcripti. probe. fuit cum legendum putarem, *juſtitia confirmatrice triumphi*, ut cum ſequentibus haec cohaereant. Barthius, *juſtitiae confirmatore triumpho*. HEINS. *juſtitiam dum firmavere triumphi Praeſentes* conjecerat etiam Heinſius. *victriciam* Wolf. *triumphis* Oxon. ſed correctum *triumphi*.

Docuere Deos] Docuerunt omnibus noſtris actionibus Deum intereſſe. Menander, τῷ θεῷ βλέπει πλησίον παρών. DELR.

101.

Praeſentes docuere Deos. hinc ſecula diſcant
Indomitum nihil eſſe pio, tutumve nocenti
Nuntius ipſe ſui longas incognitus egit,
Praevento rumore, vias. inopinus utrumque
Perculit, & clauſos montes, ut plana, reliquit.
  Exſtruite inmanes ſcopulos, adtollite turres,
Cingite vos fluviis, vaſtas opponite ſilvas:
Garganum Alpinis, Apenninumque nivalem
Permixtis ſociate jugis, & rupibus Haemum
Addite Caucaſiis, involvite Pelion Oſſae:
Non dabitis murum ſceleri. qui vindicet, ibit.
Omnia ſubſident meliori pervia cauſſae.
Nec tamen, oblitus civem, cedentibus atrox
Partibus infremuit. non inſultare jacenti
Malebat. mitis precibus, pietatis abundans,
Poenae parcus erat: paci non intulit iram.
Poſt acies odiis idem, qui terminus armis.
Profuit hoc vincente capi: multosque ſubactos
Proſpera laturae commendavere catenae.

Ma-

101. *Ipſe ſui*] *ſibi* marg. Iſing. *ſui* Lovan. Vicet. Ald. & Raphel. Caeterum hic Suetonium expreſſiſſe videtur, qui de Julio Caeſare cap. 59. *longiſſimas vias incredibili celeritate confecit, expeditus &c. ut perſaepe nuntios de ſe praeveniret.* vid. Bell. Gildon. 13. *agere vias* illuſtravimus ad Ovid. II. Metam. 417. BURM.

Praevento] *Praeventas* Wolf.

102. *Utrumque*] *uterque* Junian.

103. *Perculit*] *perculti* vitioſe Colineus. de verbo *relinquere* vid. ad Virgil. VIII. Aeneid. 216. BURM.

Montes] Alpes Julias. Drepanius Rhetor. *& ſuperatis Alpibus Cottiis Julia quoque clauſtra laxaret.* DELR.

107. *Permixtis ſociate jugis*] Lucenſ. *permitto.* Helmaeſtadienſis *permittes.* unus Petav. *permites.* tres *permixtos.* ſex *pernices.* codices Schoti *pernicem.* Palat. *pernici.* opinor *Pyrenes* legendum. Barthius *Apenninoque Niphaten* volebat. ſatis ingenioſe. ſed *Caucaſum* quoque *nivalem* in Feſcenninis v. 31. dixit, & *ſcopulos Haemi nivales* Lib. II. in Rufin. 340. Deinde cum Garganum, Alpes, Apenninum tres Italiae montes conjungat, aut Italiae proximos, Niphates jure optimo nimis longe quaeſitus videri poſſit, quod is Armeniae mons ſit. Quapropter vir idem doctiſſimus curis ſecundis eamdem conjecturam amplexus eſt de *Pyrenes jugis.* quam ego hactenus ſequor. cum tamen nec ille meam, nec ejus ego ſententiam ſuper hoc loco exploratam haberemus. Quo ſit, ut a ſententia, quam prioribus curis videbar ſequi, ne nunc quidem temere deſiſtam; nam & Pyrenei montes Italiae vicini. *Pernices* certe in duobus quoque Suſianis inveniſſe ſe teſtatur Andreas Schottus Nodis Ciceronianis Lib. II. cap. V. pro *nivalem* Oiſelianus a manu prima *nivales.* Habeo tamen in promtu, quod pro recepta lectione proferam in medium. videri nimirum Claudianum alluſiſſe ad proverbium Graecum ὄρος ὄρει οὐ μίγνυται. HEINS. *Permittes ſociare* Wolf.

109. *Qui vindicat, ibit*] *Vindicet* Lucenſ. & duo alii. haeret & hic aqua. HEINS.

110. *Subſident*] *ſubſidunt* Oxon. Leid. a m. prim. & Exc. Voſſ. *meliorum* Wolf.

111. *Nec tamen*] *Non tamen* Junian. *cives* Leid.

115. *Armis*] *annis* Junian. *Iram poſt acies: odiis idem qui.* Lovan.

117. *Aſpera laturae*] Imo *proſpera* cum prima editione, priori Leid. Pricaeano ſcribendum, & Thuaneo, id eſt, proſperam fortunam allaturae. ſenſus hoc requirit. infra v. 214.

Si tibi Parthorum ſolium fortuna tuliſſet.

pro attuliſſet. quomodo Iſingr. liber. & mox, *olim domitura gigantes, Et pacem latura polo.* pro allatura,

Magnarum largitor opum, largitor honorum:
Pronus, & in melius gaudens convertere fata.
Hinc amor, hinc validum, devoto milite, robur.
Hinc natis manſura fides. hoc nobilis ortu
Naſceris, aequaeva cum majeſtate creatus,
Nullaque privatae paſſus contagia ſortis.
Omnibus acceptis, ultro te Regia ſolum
Protulit: & patrio felix adoleſcis in oſtro;
Membraque, veſtitu numquam temerata profano,
In ſacros cecidere ſinus. Hiſpania patrem
Auriferis eduxit aquis: te gaudet alumno
Boſporus. Heſperio de limine ſurgit origo:
Sed nutrix Aurora tibi. pro pignore tanto

Cer-

ra. atque ita ſaepe noſter. quandoque & *ferre* pro auferre ponit. ut Lib. I. de Rapt. 94. *Sic nobis noxia vires Cum coelo fortuna tulit?* bene igitur *Proſpera laturae.* nam ante dixerat *Profuit hoc vincente capi.* quod ex illo Ovidii Epiſt. Briſeid. videtur hauſiſſe:

Utile dicebas ipſe fuiſſe capi.

Rutilius Itiner. Lib. I. 63.

Feciſti patriam diverſis gentibus unam,
Profuit invitis te domitante capi.

ſic ſcribo, vulgo, *invictis te dominante capi.* HEINS. Ita *aſpera* & *proſpera* variantur infr. v. 619. *commendavere catervae* marg. Iſingr. *aſpera fati ſors tulerit* dixit VI. Conſ. Hon. 282. Barthius *aſpera laturae* explicat, ſine hoc vindice laturae fuiſſent. BURM.

118. *Honorum*] Vicetin. diſtinguit aliter: *largitor bonorum Pronus, & in.* quod ſecutus Barthius, Aldus, Iſingr. Gryph. Colin. & alii.

119. *In melius*] pro in meliora. vid. ad Lucan. IV. 60.

120. *Hinc validum*] *hinc odium* Vicetin. *hinc votitum* Wolf.

121. *Hoc nobilis*] *hinc nobilis* Junian. *ſed nobilis* Wolf.

123. *Contagia*] Manuſ. meus *commercia*, ſed in lineali annotatione, id eſt *contagia*, quod huc usque omnes ſunt amplexi. DELR. Sic *commercia coeli* dixit Ovid. III. Art. 549. nihil tamen muto, & eſt imitatio Lucani VI. 741. *Quae te contagia paſſum Noluerit revocare Ceres. pateris* erat in Junian. BURM.

124. *Omnibus acceptis*] *exceptis* Aldus. male. ſenſus eſt, reliquos extrinſecus accepit aula, ſed te ſolum ex ſinu ſuo dedit & protulit. nihil hic vidit Barthius, nec ejus ſcrinia compilans editor in uſum Delphini. illi *omnibus* ab *omnia* deduxerunt, & ornamenta intelligunt, cum *omnes* debeant capi. ſic *ſacra non accipienda* Ovid. IV. Met. 2. ſunt externa, quae cenſet Alcithoe non admittenda, patriorum Deorum cultu contenta. & ita *recipere* noſter Bell. Gild. 130. *Et ſi quos Roma recepit Vel dedit ipſa Deos.* id eſt peregrinos, & patrios vel indigenas. imitatur vero Valer. Maximum, qui Lib. I. Praefat. *Deos reliquos accepimus, Caeſares dedimus.* BURM.

Te regia] *ſe* Wolf.

126. *Temerata*] *violata* Jun. Oxon. marg. Iſing. & Lovan. a m. s. parum refert, & ſolent illa verba commutari. vid. ad Ovid. II. ex Pont. II. 27. Idem. Epiſt. XVIII. I.

Nunc oculos tua cum violari epiſtola noſtros.

Noſter bell. Getic. 101.

——— *ſedemque Quirini*
Barbaries oculis ſaltem temerare profanis
Poſſit.

pro *profano* habet *ſiniſtro* Junian. vid. I. in Rufin. 29.

127. *Hiſpania*] Theodoſius natione Hiſpanus. Cedrenus. Θεοδόσιος τῷ γένει μὲν Ἴβηρ τὴν ἀναδρομὴν τοῦ σώματος ἄμεμπτος ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς ὑπέρυθρος τῷ προσώπῳ ξανθὴν ἔχων τὴν τρίχα τὴν ῥῖνα λεπτὴν καὶ ἐπίγρυπον. tradunt eum Trajano fuiſſe perſimilem, a quo & originem duxit. ille enim etiam fuit Hiſpanus. Hunc vero locum inſignem deſumſit Claudianus ex L. Pacato: *Cedat his terris terra Cretenſis, parvi Jovis gloriata cunabulis, Delosque geminis reptata numinibus, Thebae alumno Hercule nobiles.* CLAVER.

128. *Eduxit*] *produxit* Oxon. pro varia lectione. vid. Praefat. III. Conſ. Honor. I. *equis* Wolf.

129. *De limine ſurgit origo*] Malo *limite*, quod Petavianus unus confirmat. ſic *Orientalis limes, Africanus, Rhoeticus, Illyricianus, Scythicus, Thracicus,* & ſimilia apud poſterioris aevi hiſtoricos. *Gallum limitem* noſter infra vs. 459. dixit Lucan. I. 216.

——— *Gallica certus*
Limes ab Auſoniis diſterminat arva colonis.

prior

Certatur: geminus te civem vindicat axis.
Herculis & Bromii ſuſtentat gloria Thebas:
Haeſit Apollineo Delos Latonia partu:
Cretaque ſe jactat tenero reptata Tonanti:
Sed melior Delo, Dictaeis clarior oris,
Quae dedit hoc Numen regio. non litora noſtro
Sufficerent anguſta Deo: nec inhoſpita Cynthi
Saxa tuos artus duro laeſere cubili.
Acclinis genetrix auro, circumflua gemmis,
In Tyrios enixa toros. ululata verendis
Aula puerperiis. quae tunc documenta futuri?
Quae voces avium, quanti per inane volatus?
Quis vatum diſcurſus erat? tibi corniger Hammon,
Et dudum taciti rupere ſilentia Delphi.
Te Perſae cecinere Magi; te ſenſit Etruſcus
Augur, & inſpectis Babylonius horruit aſtris.
Chaldaei ſtupuere ſenes, Cumanaque rurſus
Intonuit rupes rabidae delubra Sibyllae.

Nec

prior Moreti *littore*, quam lectionem confirmant quae ſupra vs. 20. diximus. HEINS. *ſurgit de ſemine origo* Exc. Voſſ. *Olympo* Junian. vid. ad II in Laud. Stilich. 186. ſed hic non tam agitur de limite imperii (opponi enim deberent duo diverſi limites, ſed Boſporus Orientis limen non erat) quam de ortu Solis & occaſu. a limine Heſperio eſt ubi Sol occidit; & quia Soli dantur domus, atria, januae &c. ita *limina* duo ortus & occaſus. vid. ad Ovid. II. Amor. VI. princ. & ad III. Conſ. Honor. 164. II. Stilich. 301. & alibi. Hae voces vero perpetuo permutatae, & utraque exemplis inluſtrari aequo jure poſſunt. BURM.

131. *Te civem*] *civem te* Leid. & editi olim. *civem ſic* Aldus, unde Heinſius conjiciebat *civem ſibi*. *Cenatur geminus* Wolf.

132. *Suſtentat*] *ſuſtentant* Junian.

133. *Apollineo*] *Apollinee* Leid.

134. *Reptata*] *raptata* Voſſ. a m. prim.

135. *Dictaeis*] *Cretaeis* Leid. *clarior annis* Flor. unde olim Heinſius *antris*. Jovem in antro nutritum conſtat. vid. Meurſii Cretam Lib. II. cap. 3. Virgil. IV. Georg. 152. *Dictaeo coeli regem pavere ſub antro*. vide mox vs. 197. BURM.

137. *Anguſta*] *Auguſta* Oxon. Leid.

138. *Artus*] *actus* Wolf.

Laeſere cubili] *Laeſura* ſec. Vatic. & Palat. pro *Acclinis auro*, quod in melioribus ſcriptis eſt, non *Acclivis*, Barthius *Acclini* malit. HEINS. *Acclivi* Pulman. *Acclivis* alii. vid. ad Valer. Flacc. I. 147. & II. 92. & infr. ad Idyll. I. 90. & hic Barthium. BURM.

139. *Circumflua gemmis*] Mirabar hanc phraſin, priusquam vidiſſem numisma Cujacii, ubi Fl. Eudoxia Arcadii uxor tribus baccarum lineis a ſumma fronte in papillas pene defluis expreſſa erat; ſed & elenchi magni ſeu grandes uniones, vel *μαργαρῖται μεγάλοι* auribus penduli & veſtis gemmata. ſcias vero hic Flaccillam deſignari, quae Honorium, jam Auguſta, peperit, unde inſignior natalis ejus, quam Arcadii, quare dixit, *Omnibus acceptis*, id eſt a Patre & matre juxta nobilitatus es, nihilque tibi defuit ad ſummam gloriam, & perfectum originis decus. CLAVER. vide Barthii notas.

140. *In Tyrios enixa toros*] Vetus liber & Vicetin. & Pariſienſes *in Tyriis enixa toris*. DELR. *in Tyriis toris* Vicet. Parm. Junt. Col.

Ululata] Haec de fauſta adclamatione. Lucan. VI. 261. *Laetis ululare triumphis*. CLAVER. Verbum hoc & in gaudio & in dolore uſurpari docet Barth. ad Stat. I. Theb. 328. & Bernartius notat Lib. IX. 178. *victorque ululatus inerrat auribus*, de gaudio poni. BURM.

142. *Quanti*] *quantus* Junian.

144. *Et dudum*] *Et dubium* Vicetin.

146. *Babylonius horruit*] *ſtupuit Babylonius* Ald. ſed ſequitur.

148. *Rabidae*] *rapidae* Voſſ. Junian. Oxon. Leid. Lovan. male. *rabidae* eſt furore & rabie inſtinctae

&

Nec te progenitum Cybeleïus aere ſonoro
Luſtravit Corybas. exercitus undique fulgens
Adſtitit: ambitur ſignis auguſtior infans.
Sentit adorantes galeas, redditque ferocem
Vagitum lituis. vitam tibi contulit idem
Imperiumque dies. inter cunabula Conſul
Proveheris. ſignas, poſito modo nomine, faſtos;
Donaturque tibi, qui te produxerat, annus.
Ipſa Quirinali parvum te cinxit amictu
Mater, & ad primas docuit reptare curules.
Uberibus ſanctis, inmortalique Dearum
Creſcis adoratus gremio. tibi ſaepe Diana
Maenalios arcus venatricesque pharetras
Suſpendit, puerile decus. tu ſaepe Minervae
Luſiſti clipeo, fulvamque impune pererrans
Aegida, tractaſti blandos interritus angues.
Saepe tuas etiam, jam tum gaudente marito,
Velavit Regina comas, feſtinaque voti
Praeſumtum diadema dedit. tum lenibus ulnis

Su-

& accenſae. vid. Barth. ſic *rabidae matres* Valer. Flacc. II. 133. *rabie ora calent* idem III. 216. vide & ad I. in Rufin. 44. BURM.

149. *Aere ſonoro*] *ore* Junian. Oxon. Leid.

151. *Ambitus ſignis*] Non *ambitur* Oxon. ut cum ſequentibus haec cohaereant. *ſentit* etiam pro *ſenſit* bene Lucenſ. & prior Leid. HEINS. *anguſtior* Lovan.

152. *Adorantes*] *odorantes* Wolf.

155. *Proveheris*] *Perveheris* Ed. Vicet. Parm. *Eveheris* Barth. in notis.

Signans poſito modo nomine faſtos] *ſignas* Lucenſ. & duo Vatic. idem Lucenſis *faſtus*. Conſ. Manlii initio, *nec faſtibus ullis Erigitur*. ita ſcripti, ut & Epiſt. ad Probinum v. 15.

Incipiensque tuis a faſtibus omina cepi.

Lib. I. in Eutrop. 478. *Inter Arimbei faſtus*. quomodo ſcripti vetuſtiores. & mox, *contagia faſtibus oro Defendas ignava tuis*, nam & ita codex Tholoſanus exhibebat. ſic & Lucanus. Horatius Lib. III. Od. XVII. *Per memores genus omne faſtus*. & Lib. IV. Od. XIV. *Per titulos memoresque faſtus*. quomodo utrumque locum Petavianus codex exhibet. atque ita ſuo quoque tempore in nonnullis membranis exaratum fuiſſe teſtatur Priſcianus. Ovid. initio Faſt.

Quaeque ferunt illi pictos ſignantia faſtus.

ex auctoritate veterrimi libri Vaticani. Silius Lib. II. 10.

Auſonios atavo ducebat conſule faſtus.

non *faſces* duo ſcripti. Plura ad Naſonem Faſt. Lib. I. 11. videatur & Voſſius de Analogia Lib. II. cap. 20. HEINS. *poſitos* Junian. *poſito nomine* hic pro inpoſito, dato nomine, capiendum. Ovid. II. Faſt. 499.

Sive ſuum Regi nomen poſuere Quirites.

& ita ille ſaepius. vid. ad Lib. V. Faſt. 73. & recte refutat doctiſſimus Daviſius Urſinum, qui apud Ciceron. III. Tuſcul. 5. *qui haec rebus nomina poſuerunt*, *impoſuerunt* praetulit. & ita idem Cicero alibi. BURM.

156. *Produxerat*] *produxit* Junian. in Hiſtoriam hic peccare optime notavit Barthius.

159. *Immortalique Deorum*] *Dearum* Lucenſ. & ſeptem alii. bene. HEINS.

160. *Adoratus*] *odoratus* Lucens. Heinſius olim *adornatus* legebat, quia ſequuntur arcus, pharetrae &c.

162. *Suſpendit puerile decus*] Auſonius ſimiliter, *Corrupit totum qui puerile decus*. fruſtra *ſecus* a viro maximo reſcribitur. mox *jam nunc* pro *jam tum* Lucenſ. & prior Leid. HEINS.

163. *Luſiſti*] *juſſiſti* Wolf.

164. *Blandos*] *blandosque* Junian.

166. *Velavit*] hic verſus deerat Junian.

167. *Praeſumtum*] Solinus: *ut jam inveniri non poſſit*

Suſtulit, & magno porrexit ad oſcula patri.
Nec dilatus honos. mutatus Principe Caeſar
Protinus aequaris fratri: nec certius umquam
Hortati Superi: nullis praeſentior aether
Adfuit ominibus. tenebris involverat atra
Lumen hiems, denſosque Notus collegerat imbres:
Sed mox, quum ſolita miles te voce levaſſet,
Nubila diſſolvit Phoebus; pariterque dabantur
Sceptra tibi, mundoque dies. caligine liber
Boſporus adverſam patitur Chalcedona cerni.
Nec tantum vicina nitent: ſed tota repulſis
Nubibus exuitur Thrace. Pangaea renident,
Inſuetosque palus radios Maeotia vibrat.

Nec

poſſit, quod veterum auctorum praeſumpſerit diligentia. Item Jornandes: *ſed non diu tenens regnum praeſumtum.* Idem. *plus praeſumtione quam electione Caeſar effectus. praeſumtum* dixere, quemadmodum Jureconſulti *praeceptum.* & Sidon. in Paneg. Majoriani, *praeſunctus.* niſi ſit ibi *perfunctus* legendum. DELR. Elegans & propria dictio de eo, qui haud dubie Imperii ſucceſſor futurus ſit, aut qui ſuus haeres, ut ita dicam. *Pravae aliorum ſpes cobibentur,* (ait Tacitus III. Ann. 56) *ſi ſucceſſor non in incerto.* ac (I. Hiſtor. 56,) *minori diſcrimine princeps ſumitur, quam quaeritur.* CLAVER.

Laevibus ulnis] *lenibus* plurimi veteres, nihilo deterius. HEINS in Voſſ. erat gloſſa, id eſt *planis,* quibus *leves* explicabat. *cum levibus* etiam habebat ut & Junian. & Oxon.

168. *Et magno*] *& puerum* Jun. & *parvum* Oxon. pro var. lect.

169. *Mutatus Principe Caeſar*] Honorius ante nobilis puer, aut Princeps juventutis, poſtmodo factus eſt nobiliſſimus Caeſar, deinde Auguſtus. qua in re aequatus eſt fratri Arcadio. Patre jam jam ituro contra Eugenium, ac gemellis conſortibus in Oriente relictis, ſi quid ei humanitus contigiſſet. CLAVER. *mutatur* Oxon. Lovan. & duo Leid. & Pulm. cum edit. Ald. *mutato* Jun. Barthius explicat antea Caeſar, ſis Princeps, id eſt Auguſtus. nec recte idem Barth. ad Epith. Honor. 187. percepiſſe uſum verbi *mutare* videtur. Idem notat Delrium hic deleviſſe verſum, quod reperire nequii. vid. ad Ovid. VII. Met. 60. infr. Praef. Epith. 7. *mutantur* & mox *hortantur* Wolf. BURM.

170. *Protinus aequaris fratri*] *aequari* primus Mediceus & Palatinus. concinne. niſi quod vocabulum proxime ſubſequens in eamdem literam deſinit. amat has locutiones noſter. Similes naevos in Statio non ſemel deprehendi. ut Theb. III. 564. *nos debile vulgus Scrutamur ſuperos.* veteres libri *ſcrutati* pro *ſcrutari.* mox *Hortari,* non *Hortati* ſcripti novem. HEINS.

Nec certius] *non* Oxon. & Leid.

171. *Nullis*] *nullus* Jun. & Oxon. ego malim *nulli adfuit aether praeſentior,* ſcilicet tam fauſtis ominibus. ſic *adeſſe* Dii dicuntur hominibus paſſim ſive ad juvandum. ſive ad puniendum. vid. ad Valer. Flacc. IV. 34. BURM.

172. *Atris*] leg. *aſtri,* quia ſic habetur in MSS. & per παρονομασίαν ſolem vocat *aſtrum.* DELR. *atra* Lucenſ. Gyrald. & plerique alii: vulgo *atris.* alii *aſtri, aſtra, auſtri, aſtris. hiemem* pro tempeſtate dixit. HEINS. *aſtra* Wolf. a m. prim.

174. *Levaſſet*] Quae ad ſolemnitatis hujus explicationem pertinent, pete ex P. Pithoei Jc. Adverſar. Subſec. Lib. II. cap. VI. DELR.

178. *Nec tantum*] *Non* Junian.

180. *Palus radios Maeotica vibrat*] Lucenſis & Mediceus unus *Maeotia.* Lib. II. in Eutrop. 334. *Non freta longinquis Maeotia piſcibus explent.* ſic legendum. ſcripti plerique *Maeotida* utroque loco. quod σολοικίζει, ac proinde ferri non poteſt. *Maeotide ripa* noſter recte dixit Bell. Gildon. 243. & *ara Maeotide* Juvenalis. & *hieme Maeotide* Ovidius III. Triſt. XII. 2. *Maeotides paludes* Oroſius Lib. I. cap. II. & *Maeotidas undas* Lucan. III. 277.

Quaque fretum torrens Maeotidas egerit undas.

ſic bene vetuſti codices. Caeterum pro *Maeoticus* in optimis non hujus tantum ſcriptoris, ſed aliorum etiam poëtarum exemplaribus *Maeotius* plerumque legitur, & quidem probe. Ita apud Virgilium in optimo libro Mediceo III. Georg. 349. *Maeotia unda.* & VI. Aeneid. 800. *Maeotia* quoque *terra* apud noſtrum VI. Conſ. Hon. 338. & *Maeotia* Conſ. Olybrii v. 36. abſolute, ut ſcribendum puto. Lucanus Lib. II. 641. *palus Maeotia,* ubi *Maeotida* perperam nonnulli ſcripti. atque ita exaratum etiam id nomen in optimo Curtii Medicei codice animadverti, Lib.

VI.

Nec Boreas nimbos, aut Sol ardentior egit:
Imperii lux illa fuit. praeſagus obibat
Cuncta nitor: riſitque tuo Natura ſereno.
Viſa etiam medio, populis mirantibus, audax
Stella die, dubitanda nihil, nec crine retuſo
Languida, ſed quantus numeratur nocte Bootes.
Emicuitque plagis alieni temporis hoſpes
Ignis, & adgnoſci potuit, quum Luna lateret.
Sive parens Auguſta fuit, ſeu forte reluxit
Divi ſidus avi, ſeu te properantibus aſtris
Cernere Sol patiens coelum commune remiſit.
Adparet, quid ſigna ferant. ventura poteſtas
Claruit Aſcanio, ſubita quum luce comarum
Innocuus flagraret apex, Phrygioque volutus
Vertice fatalis redimiret tempora candor.
At tua coeleſtes inluſtrant omina flammae.
Talis ab Idaeis primaevus Jupiter antris
Poſſeſſi ſtetit arce poli, famuloſque recepit,
Natura tradente, Deos. lanugine nondum
Vernabant vultus, nec adhuc per colla fluebant

Mo-

vi. cap. 4. *Maeotiam paludem in id cadère putent.* Heins.

181. *Nec Boreas nimbos aut*] *Non* utroque loco Junian. non male. Heins.

Aut Sol] meus liber MS. *nec Sol.* Delr. ita & Leid.

182. *Imperii lux*] *Natalis imperii* Spartiano. *Imperii ver* Sidonio. Claver. hic verſus poſtponitur ſequenti in Ed. Pulm. *vix* Wolf. a m. prim.

183. *Cuncta*] *certa* Wolf. ſic inf. v. 248.

Tuo natura Sereno] *tuae natura Serenae* Junian. male. *tuo ſereno* eſt, quod tu faciebas. de *ſereno* vid. ad Val. Flacc. I. 332. & infr. vs. 425.

184. *Populis mirantibus*] *cunctis mirantibus* Oxon.

185. *Crine retruſo*] MS. *recuſo.* Vicetin. *refuſo.* vet. Germ. & Colin. *retuſo.* Lugd. & Baſil. *retruſo.* fortaſſis *refuſo*, id eſt redundante. ſi quis *recuſſo* malit, cum eo non pugnabo. Delr. *retuſo* veram eſſe lectionem monuimus Conſ. Olybr. vs. 23. non audiendi igitur ſcripti libri & Delrius, qui ſollicitant. Heins. *reſciſſo* Exc. Voſſ.

186. *Nocte*] *luce* Junian.

187. *Emicuitque*] *Enituitque* Exc. Voſſ. ſollemnis haec confuſio. vid. I. de laud. Stilic. 315. Val. Flacc. I. 655. *Emicuit reſerata dies.* Burm.

Alieni] lege Hadr. Junii viri doctiſſimi Adverſ. Delr.

188. *Lateret*] *luceret* marg. Iſing. contra metrum.

190. *Divi ſidus avi ſeu te prop. as.*] Haec Lucenſ. & Gyrald. libro debentur, vulgo, *Divus avus: ſeu te claris properantibus aſtris.* pro *claris* Helmaeſtadienſis *rata.* Pricaeanus *clarus.* Oxon. *natum*, vel *jamjam.* quatuor *caelo.* Patavin. *nitidis* alius *puero.* Rottendorph. *cunctis*, quae varietas locum corruptum ſatis indicabat. in Oiſeliano τὸ *claris* omiſſum. Heins. *Divus avus, charis dominam properantibus aſtris* Cod. Barth. *auſtris* Exc. Voſſ. *commune coelum* vocat ſtellis & ſoli, ſed per vices lucentibus, commune. quod nunc ſol die pleno remiſit ſtellis, & jus ſuum quaſi illis ceſſit. *reluxit* Wolf. a m. prim. repetitum ex vs. 189. Burm.

192. *Adparet*] *Apparent* Junian. *quod ſigna ferunt* Barth. ed. prim.

193. *Claruit*] Vid. I. de Rapt. 231.

194. *Flagraret apex*] Sic Auguſto Romam adventante ſolis orbis ſuper caput ejus curvatus rotundatusque in colorem arcus conſpectus eſt, in Paneg. Maximiani: *Lux divinum verticem claro orbe complectens.* Sidon. *Sic loquitur natura deos, cunctantis Juli Lambebant teneros incendia blanda capillos.* Claver.

Phrygioque volutus Vertice] *fluidoque* prim. Vatic. & Farneſianus. ſed nihil mutandum. Heins.

196. *Omina*] *Omnia* Voſſ. & edd. Vicet. Ald. Iſing. & Gryph. ſed *omina* jam Junta, Pulmannus & Colinaeus.

200. *Vernabant*] Martiali debetur haec locutio Lib. II. Epigr. 61.

Cum tibi vernarent dubia lanugine malae.

Moturae convexa comae. tum ſcindere nubes:
Diſcebat, fulmenque rudi torquere lacerto.
Laetior augurio genitor, natiſque ſuperbus
Jam paribus, duplici fultus conſorte redibat,
Splendebatque pio conplexus pignora curru,
Haud aliter ſummo gemini cum patre Lacones,
Progenies Ledaea, ſedent: in utroque relucent
Frater, utroque ſoror. ſimili chlamys effluit auro.
Stellati pariter crines. juvat ipſe Tonantem
Error, & ambiguae placet ignorantia matri.
Eurotas proprios diſcernere neſcit alumnos.
Ut domus excepit reduces, ibi talia tecum
Pro rerum ſtabili fertur ditione locutus.
Si tibi Parthorum ſolium Fortuna dediſſet,

Ca-

ubi neſcio cur *dubiam lanuginem* dicat, quae certum adoleſcentis pueri ſignum eſt. forte ſcripſerit *dubiae malae*, id eſt, quae cum leves & glabrae antea eſſent, incertos ſaepe ſpectatores faciebant de ſexu, an puer, an puella eſſes, ut ita centies Poëtae & alii de pueris delicatis & glabris loqui ſolent. BURM.

201. *Moturae convexa Comae*] Reſpexit ad morem poëtarum, qui, dum Jupiter comas movet, coelum ajunt converti & tremere: teſtis Homerus Iliad. A. DELR. *Jubae* Putean. & Patav. quomodo Martial. Lib. I. Epigr. 88. de Encolpo puero,

Dumque decent fuſae lactea colla jubae.

plura nos ad Virgilium. forte

Moturae convexa comae, cum ſcindere nubes.

Tum ſcindere] *tunc* Oxon.

202. *Diſcebat.* HEINS. *jubas* pro *comis* reponi juſſit etiam Heinſius I. in Rufin. 381. ſed hic potius agnoſco manum librarii ita variare ſolitam, quam ut Jove dignae ſint jubae. *cum ſcindere* eſt in Junian. *tunc* in Leid. BURM.

203. *Laetior augurio*] *Auguriis* unus Medic. puto *augurii*. ſic ſaepe noſter. infra 394. *laetusque laborum Diſcedam vobis utrumque regentibus axem.* vide hoc loco Barthium. HEINS.

207. *Sedent: in utroque relucent*] *ſedentem utroque* editio Pulman. unde Barthius pr. ed. *ſedentum*. ſed *ſedent, in* expuncto, Lib. XV. Adverſ. 14. legit. verum ſolent ſaepe praepoſitionem non geminare & omittere in ſecundo membro. ſic apud Quinctil. VIII. 3. in verbis Ciceronis, *quo ex judicio, velut incendio, nudus effugit.* alii addunt *ex incendio.* vid. ad Suet. Calig. 46. Cicer. Paradox. I. 4. *ut nihil inter ſe atque quadrupedem aliquam putes intereſſe.* ubi codex Voſſii, *atque inter quadrupedem.* Ovid. Remed. Amor. 608.

Laeſe vir a domina, laeſa puella viro.

Gratius Cyneg. 315.

Ad coelum virtus ſummosque tetendit honores.

ut recte Vlitius: & ita in priori membro omitti, addi vero ſecundo, ſaepe in Ovidio vidimus. vid. ad Epiſt. XVI. 141. I Art. 333. & alibi. vid. & Bentlej. ad Horat. III. Od. XXV. 2. BURM.

208. *Similis chlamys effluit auro*] *ſimili* legendum jam monuit Cl. Gronovius Obſervat. lib. II. cap. 7. & curis ſecundis Barthius, qui alteram conjecturam addit, *ſimili aura*, Lucens. & ſex alii ex noſtris confirmant τὸ *ſimili auro*. pro *relucet* ſeptem *relucent*, probe. HEINS. Gevart. I. Lect. Papin. 27. explicat de fulgore aureo, qui emicabat e chlamide. ſed Gronovius *effluere*, pro undare, & de laxa veſte explicat. vid. ad Val. Flacc. I. 429. & VI. 27. & quae nuper ad Lucan. III. 421. notavit Oudendorpius. *affluit* Exc. Voſſ. etiam non male, ut Phaedrus Lib. V. fab. I. BURM.

210. *Error*] vide ad Val. Flacc. I. 368. & Lucan. III. 605. BURM.

211. *Nescit*] *cernit* Codices Voſſ. Leid. Oxon. Lovan. & Pulman. *populos cernit* Wolff. a m. pr.

212. *Excepit*] *accepit* Lovan. Junian. *talia ſecum* Marg. Iſingr.

213. *Ditione*] *ſtatione* Exc. Voſſ. eadem variatio lib. II. in Rufin. 106. & *ſtatio* de ipſo imperio vel ejus gubernatione poſſet capi, ut apud Ovid. II. Triſt. 219.

Scilicet imperii, princeps, ſtatione relicta. BURM.

214. *Fortuna*] in uno MS. *natura*. ſed in eodem correctum *fortuna*. quemadmodum in ceteris. DELR. Quinque libri *natura* cum ſchedis Gudianis, & ſic ex ſuis Andr. Schottus in Obſervationibus Lib. II. 53. noſter infra v. 39. *noſtro nec debes regna favori, Quae*

tibi

Care puer, terriſque procul venerandus Eois
Barbarus Arſacio conſurgeret ore tiaras;
Sufficeret ſublime genus, luxuque fluentem
Deſide nobilitas poſſet te ſola tueri.
Altera Romanae longe rectoribus aulae
Conditio. virtute decet, non ſanguine niti.
Major & utilior fato conjuncta potenti,
Vile latens virtus. quid enim ſubmerſa tenebris
Proderit obſcuro? veluti ſine remige puppis;
Vel lyra, quae reticet; vel, qui non tenditur, arcus.
Hanc tamen haud quiſquam, qui non agnoverit ante
Semet, & incertos animi pacaverit aeſtus,

In-

tibi jam natura dedit. inprobat tamen Barthius. *tuliſſet* etiam liber Iſingrini. diximus ſupra vs. 117. nihil tamen temere mutem. mox *Aſſyrio ore*, non *Arſacio*, duo ſcripti. Heins. *Fortuna* retinendum. fortunae enim donum eſt genus & nascendi ſors. vide ſupr. vs. 46. & hinc *ſors* in hac re. vid. ad Ovid. XIII. Met. 907. & alibi. mox *fato* adſcribit vs. 221. centies librarii *fortunam* & *naturam* commutarunt. vid. ad Quintil. Decl. IX. 16. & alibi. Burm.

216. *Tiaras*] Per uſurpationem dixit pro *tiara*: ſicuti & Virgil. *ſceptrumque ſacerque tiaras.* & Seneca: *hoc Phrygius loco fixus tiaras Pelopis.* & Sidonius: *Lunatum tibi flecteret tiaram.* Delr. *cum ſurgeret* Wolf.

218. *Poſſet*] *poſſit.* Oxon.

220. *Conditio*] *Condito eſt.* Oxon.

221. *Major & utilior fato*] Non *ulterior facto*, libri fere omnes, & recte. Fatum cum fortuna frequenter poëtae confundunt. ut apud Lucan. x. 385. *Ad ſcelus ingentis fati ſumus*, quae vera ibi lectio. Caeterum Lucenſis huic verſui praefigit tres ſequentes, quorum initium, *Hanc tamen haud quiſquam* non incommode. mox diſtinguendum cum libris, *Proderit obſcuro?* Id eſt homini ignoto. Claverius *obſcurum remigem* facete interpretatur, ſole aduſtum; decepit illum locus interpolatus. verum vidit Barthius. *tenebris obſcuris* ſchedae Gudii. Heins. *ulterior facto* Wolff. forte ſcripſerit *Major & uberior fato conjuncta potenti.* vid. ad Ovid. II. Amor. 9. 10. ut ita τῷ *vile* ſit melior oppoſitio. *potens fatum* idem eſt quod magnum, de quo egimus ad Ovid. I Epiſt. 28. ſic noſter VI Conſ. Hon. 68. *magnis docuit praeludere fatis.* Scaligerum conjeciſſe, *conjuncta potentia fato*, notaverat Heinſius. *facto conjuncta patenti* Oxon. *utilior facto conjuncta potenti* Vicet. Parm. Ald. Iſingr. Burm.

Facto conjuncta] Hoc dicere voluit: excellentior eſt, & plus habet emolumenti Principum virtus, quam plebejorum, quia cum omnium oculis illi ſint expoſiti, illa quoque tum facilius eluceſcit: hancque ſententiam confirmant membranae, in quibus continetur *fato.* ex iisdem paulo poſt reſtitui *inceſtos* pro *incertos.* Delr.

223. *Obſcuro*] Elegans epitheton, & remigi adprime conveniens: ſolis enim igneo candori expoſiti ducunt quaſi fuliginem; denique ſub dio infuſcantur. ſic Juvenalis, *Et Mauro obſcurior Indus.* at B. Pius, magnus litterator, neſcio unde, legit, *edocto*, non ab ratione; nam ſic Bell. Getic. de eadem re: *docti juſſis parere magiſtri.* Claver. *proderit obſcuris* Leid. a man. ſec. Claverius erravit propter pravam diſtinctionem; nam in Vicetin. Ald. Iſingr. & aliis eſt, *Proderit? obſcuro veluti.* ſed Barthius docuit veram diſtinctionem. Burm.

225. *Haud*] *aut* Wolf.

226. *Incertos animi placaverit aeſtus*] *Pacaverit* recte Barthius, quod tamen retractavit perperam curis ſecundis. confirmant Puteanus & Patavinus. infra v. 255.

Hos igitur potuit ſi quis ſedare tumultus.

Cicer. Tuſc. Quaeſt. Lib. v. *Ut maris igitur tranquillitas intelligitur, nulla ne quidem minima aura fluctus commovente, ſic animi quietus & pacatus ſtatus cernitur, cum perturbatio nulla eſt, qua moveri queat.* ubi perperam *placatus* etiam vulgo legitur. *inceſtos* etiam Iſingrinus & nonnulli ex noſtris, quod Delrio placet, non mihi. Lucan. VIII. 166. *incertos pectoris aeſtus* dixit & Valer. Flacc. v. 303.

Praecipue Aeſoniden varios incerta per aeſtus
Mens rapit unanimem curis. Heins. *inceſtos* etiam Voſſ. a m pr. marg. Iſingr. male. *pacare* vero rectum a pacato aequore ducta metaphora. perpetua vero illa confuſio inter *pacata* & *placata* aequora. vid. ad Ovid. x. Ep. 65. & ad II. Rapt. 197. variatio in *incertum* & *inceſtum* videtur etiam in Epith. Pallad. 77. ita & apud Tacitum VI. Annal. 5. pro,

Cae-

Inveniet. longis illuc ambagibus itur.
  Diſce orbi, quod quisque ſibi, quum conderet artus
Noſtros, aetheriis miſcens terrena Prometheus,
Sinceram patrio mentem furatus Olympo
Continuit clauſtris, indignantemque revinxit.
Et quum non aliter poſſent mortalia fingi,
Adjunxit geminas. illae cum corpore lapſae
Intereunt: haec ſola manet, bustoque ſuperſtes
Evolat. hanc alta capitis fundavit in arce
Mandatricem operum, proſpecturamque labori.
Illas inferius collo, praeceptaque ſummae
Paſſuras dominae, digna ſtatione locavit.
Quippe opifex veritus confundere ſacra profanis;
Diſtribuit partes animae, ſedeſque removit.
Iram ſanguinei regio ſub pectore cordis
Protegit inbutam flammis, avidamque nocendi,
Praecipitemque ſui. rabie ſuccenſa tumeſcit.
Contrahitur tepefacta metu. quumque omnia ſecum

Du-

Caeſarum quaſi inceſtae virilitatis, *incertae* repoſuit Lipſius. apud Livium Lib. I. 4. malim etiam legere, *Martem inceſtae ſtirpis patrem nuncupat*, pro *incertae.* Veſtalis enim erat, quae inceſtum commiſerat. apud Ovidium etiam Lib. IX. Metam. 629. *inceſtae tanta eſt diſcordia mentis*, quatuor codices pro vulgato *incertae*, quae ſatis per *diſcordiam* intelligitur, ſed Byblidis *mens inceſta*, quia fratris coitum petebat. BURM.

228. *Orbis*] Verus homo eſt totus teres, atque rotundus, quae forma omnium pulcherrima & aptiſſima. Auſonius, *Irrequies*, *mundi inſtar babens.* Ovidius, *mundi melioris origo.* Manilius, *quod mirum noſcere mundum ſi poſſint bomines*, *quibus eſt & mundus in ipſis?* is Microcoſmus, neque tamen, mea ſententia, idem eſt omnis creatura, ut quidam volunt. CLAVER. *Orbi* primus legendum vidit Antonius Quaerengus, teſte Vincentio Contareno in Variis Lectionibus cap. XXX. ut Gronovius noſter Obſerv. Lib II. c. XXI. jam monuit. nec aliter prior Leid. & quinque alii. vulgo *orbis*, unde mirae conjecturae prognatae. Quae privatus ſibimet ipſi, & in ſuos uſus, ea univerſo orbi diſcit Imperator. Faciunt huc iſta Hadriani apud Spartianum in Aelio Vero cap. IV. *Facile iſta dicis tu, qui patrimonii tui non reipublicae quaeris baeredem.* Barthius amplectitur Franciſci Zizaei conjecturam, corrigentis, *Diſcordes quod quiſque ſibi.* nolim factum. in Helmaeſtadienſi, *Diſce orbes quod quinque ſibi.* HEINS. *quodcumque ſibi* Lovan. a m. ſ. *dum conderet* Junian. vid. & Barth. Adverſ. XV. 14.

230. *Sinceram patrio*] Non *patri* cum Iſingrino Raphelengius. recte, neque aliter Pricaeanus ex noſtris a manu ſecunda; ſic *patriique exſpirat Averni Halitus* apud Val. Flacc. IV. 494. HEINS. *patrio* Wolff.

231. *Clauſtris*] ἐν κοίλῳ νάρθηκι. Heſiod. DELR.

232. *Fingi*] *flecti* marg. Iſingr.

233. *Geminas*] per *mentem* accipe animum, rationis participem. per *geminas* eum qui ſentit & eum qui vegetat. DELR. Virgilius tres animas Herilo tribuit, ut indicaret hominis illius perfectionem, ubi Servius per tranſitum oſtendit Platonis & Ariſtotelis contentionem, qui dubitant, utrum quatuor an tres animae ſint in homine. At Cicero Tuſcul. Lib. I. Animam triplicem eſſe ait, cujus principatus, id eſt Ratio, in capite ſicut in arce, ira in pectore, cupiditas ſubter praecordia. CLAVER.

236. *Proſpecturamque labori*] *proſpectricemque laborum* Moreti prior. Junian. quart. Vatican. & Petav. unus. placet. quintus Vatican. *ſpectatricemque laborum.* HEINS. *proſpecturamque laborum* Lovan.

242. *Protegit inbutam flammis*] *inbuſtam* prior Leid. puto *ambuſtam.* paulo ante *committere* pro *confundere* Mediceus unus & Palat. dictum alibi. HEINS. Credo in animo habuiſſe Heinſium notas ad Epigr. IV. 9. ubi eadem diſcrepantia. *confundere ſancta* Leid. & Oxon.

243. *Rabie*] *rabies* Junian.

244. *Contrabitur tepefacta metu*] Primae editiones cum Iſingrini libro & ſeptem ex noſtris, *ſtupefacta*,

Duceret, & requiem membris veſana negaret;
Invenit pulmonis opem, madidumque furenti
Praebuit, ut tumidae ruerent in mollia fibrae.
At ſibi cuncta petens, nil collatura Cupido,
In jecur & tractus imos conpulſa receſſit.
Quae, velut inmanes reſerat dum bellua rictus,
Expleri paſcique nequit: nunc verbere curas
Torquet avaritiae, ſtimulis nunc flagrat amorum:
Nunc gaudet, nunc moeſta dolet: ſatiataque rurſus
Exoritur, caeſaque redit pollentius Hydra.
Hos igitur potuit ſi quis ſedare tumultus,
Inconcuſſa dabit purae ſacraria menti:
Tu licet extremos late dominere per Indos,
Te Medus, te mollis Arabs, te Seres adorent:

Si

facta. unus Mediceus *tumefacta.* Reg. & Oxon. *tabefacta* pro *labefacta.* Pricae. *tremefacta.* mox *furenti*, non *fluenti*, bene ſcripti omnes. *Verteret* etiam pro *Duceret* prior Moreti, non male. recte autem *Contrabitur.* ſic apud Marcianum Capellam lib. vi. *Nam cum aeſtate torremur, illic frigore contrabuntur.* & mox, *quarum una vicinantis plauſtri algore cruſtatur, altera tranſauſtrini balitus deſertione contrabitur.* & deinde, *Latitudo autem terrae a Meridiano ſitu in Septentrionis caput plurimum minor eſt; nam utrinque intemperati aeris nimietate contrabitur.* Heins. de *contrabere* vid. ad Phaedr. iv. 23. *ſtupefacta* Parm. *Stupefacta manu* vel *metu* Lovan. certe metu magis *ſtupefieri* quam *tepefieri* credo, & illud etiam magis τῷ *contrabitur* convenit. Illa verba commutant etiam codices apud Propert. ii. x. 7. & *tepere* & *ſtupere* apud Nemeſ. i. Ecl. 13. & alibi. Sic *obſtupuiſſe metu* ſe ſcribit Paris apud Ovid. Epiſt. xvi. 67. idem i Faſt. 97.

Obſtupui, ſenſique metu riguiſſe capillos.

& quod idem fere eſt, *adtonitus metu* ii. Faſt. 541. & Lucan. vii. 134. Excerpt. Voſſ. *tumfacta. tepefacta* tamen de modico frigore poſſet exponi; nam *tepor* ſaepe pro frigore, praeſertim ſi calori, ut hic *rabie ſuccenſa* praecedit, opponitur. vid. Behot. Apoph. iii. 3. & ita *gelidus metus* & *pavor* occurrit. ut apud Lucan. i. 246.

Diriguere metu, gelidus pavor adligat artus.

Ovid. xi. Epiſt. 82.

Torpuerat gelido lingua retenta metu.

ubi, ut Lovanienſis hic, codex Puteaneus *gelida manu.* vides quid pro utraque lectione dici poſſit, quare elige lector. quod placet. Burm.

246. *Pulmonis*] Huc pertinet, credo, adagium, quod in Athenaeo viſitur, *pulmonis vitam vivere.* Claver.

Fluenti] Magis arridet vet. lib. *furenti.* ira enim furoris quaedam ſpecies & initium inſaniae cenſetur. unde Themiſtius μανίαν ὀλγοιχρόνιον εἶναι dicit. Delr. *furenti* etiam Lovan.

247. *Tumidae*] *ut timidae* Leid.

248. *Nil collatura*] *ſecum latura* Ald. *nil celatura* Vicetin. *certa petens* Wolf. vid. ſupr. 182.

249. *Compulſa*] *compreſſa* Exc. Voſſ.

251. *Expleri paſcique nequit*] *velit* ſcripti fere omnes. *immanis* etiam & *cum*, pro *immanes* & *dum*, veteres quidam. locus corruptus. Puto ſcribendum,

Ac velut immanis reſeratum bellua rictum
Expleri paſcique velit.

Elegans Graeciſmus occaſionem loco corrumpendo dedit. Cicero, *animi aegritudinem, tetram & immanem belluam* appellavit Tuſcul. Quaeſt. Lib. V. Heins. *reſeret* Jun. Leid. Lovan. *reſeret cum* & *velit* Aldus. *velit* Wolff.

Nunc verbere] *contraria* Lovan. a m. s. Vicetina ita diſtinguebat: *nunc verbere curas Torquet avaritiae: ſtimulis nunc flagrat amoris*, & ita Barth. Iſingr. Gryph. Dempſt. Raphel. & Caeſii & ipſa Heinſii.

252. *Nunc flagrat*] *dum flagrat* Exc. Voſſ.

253. *Moeſta dolet*] *moeſta ſilet* marg. Iſingr. an Ovidii verba ex i. Art. 123. *altera moeſta ſilet* in animo habuerit librarius, neſcio. Burm.

254. *Pollentius*] Potentius. *Pollentia*, Plautinum eſt pro potentia. Delr.

254. *Hydra*] Olim mens prava quorumdam B. Ambroſium culpavit, quod Hydraei nominis & Scyllaei littoris comparatione uſus eſſet in libellis de Fide: at pulchre ſe defendit. Claver.

255. *Potuit ſi quis ſedare tumultus*] *poterit* tres codices. Heins. *Si quis potuit* Junian. *tumultus* hos mentis debet Horatio, qui Lib. ii. Od. xvi. 10. *miſeros tumultus mentis* dixit. & hunc imitati Lucanus & alii. *foedare* Wolff. Burm.

Si metuis, ſi prava cupis, ſi duceris ira,
Servitii patiere jugum: tolerabis iniquas
Interius leges. tunc omnia jure tenebis,
Quum poteris rex eſſe tui. proclivior uſus
In peiora datur: ſuadetque licentia luxum,
Illecebriſque effrena favet. tum vivere caſte
Aſperius, quum promta Venus. tum durius irae
Conſulitur, quum poena patet. ſed conprime motus:
Nec tibi quid liceat, ſed quid feciſſe decebit,
Occurrat: mentemque domet reſpectus honeſti.
Hoc te praeterea crebro ſermone monebo,
Ut te totius medio telluris in ore
Vivere cognoſcas, cunctis tua gentibus eſſe
Facta palam; nec poſſe dari regalibus uſquam
Secretum vitiis. nam lux altiſſima fati
Occultum nihil eſſe ſinit, latebraſque per omnes
Intrat, & abſtruſos explorat fama receſſus.

Sis

259. *Si prava cupis*] ex veteri libro leges *prava*, non *parva*. DELR. Ita ſcripti plerique. inſulſe *parva* hactenus legitur. pro *ſervitii*, *ſi vitii* unus Medic. & *imperii* pro *Interius* Lovan. HEINS. *prava capis* Junian. *patiare* idem & Leid.

Ira] Iram exſecratur Theodoſius, ad quam fuit proclivis, vel teſte Claudiano de Laude Serenae. ſed teſte Ambroſio, *Propior erat veniae, quando commotio major.* At in Domitiano *atrocis ſignum exitus erat Principis lenitas.* celebratur vero lex indulgentiae XXX dierum, quam male acceptam ferunt Theodoſio ob facinus Theſſalonicenſe; nam vivente Gratiano ſcripta eſt. unum hoc notabis, hunc Imperatorem Symmacho majeſtatis reo (nam Panegyri magnifica Maximum exceperat) peperciſſe. ſic Jo. Pontanus oblitus Domini ſui in laudem Caroli VIII. Francorum regis peroravit. CLAVER.

260. *Tolerabis*] *tolerabit* Wolf. *ulterius leges* Vicetin. deinde *jura tenebis* Junian.

264. *Illecebriſque*] *illecebris* Lovan. & pro *tunc*, *tum* hic & mox v. ſeq. *tum durius* omnes fere.

265. *Promta Venus*] *promta manus* Exc. Voſſ.

266. *Conſulitur*] Ita meliores pro *conſulimur*. HEINS. *conſuluimus* Vicet. Parm. *conſulimur* Exc. Voſſ. quae & *Tu comprime. poena pati* Junian.

267. *Nec tibi*] *ne tibi* Lovan.

Liceat] *Leges principi nemo ſcripſit*, ait Plinius, non tamen ei licet, quod libet. ac *minimum decet libere cui nimium licet.* CLAVER.

268 *Occurrat*] *Occurret* Lovan.

Domet] *domat* Jun. Oxon. vid. Lucan VIII. 490,

269. *Monebo*] grave verbum, ut vatis & praeceptoris. quod tribuit etiam patri Anchiſae Virgil. III. Aen. 437.

Praedicam, repetenſque iterumque iterumque monebo. Gratius Cyn. v. 357. *tum pura monebo Circum labra ſequi.*

270. *Telluris in orbe*] Cicero: *Stare omnes debemus tamquam in orbe aliquo. neque vero*, ait ille, *Principi magis quam Soli latere licet.* CLAVER. *in ore* Lucens. & ſex alii. optime. Silius Lib. III. 66.

At puer obſeſſae generatus in ore Sagunthi.

cum vetuſto libro. Ovid. Epiſt. x. 126.

Cum ſteteris urbis celſus in ore tuae.

quomodo ſcripti meliores, non *turbae celſus honore.* IV. Triſt. I. 68.

Illum qui populi ſemper in ore fuit.

El. IV. 47.

——— curru victore fereris
Purpureus populi rite per ora tui.

& III. El. 14. 24.

In populi quidquam ſi tamen ore meum eſt.

noſter de Apono ſic *populi ora pervolare* dixit vs. 10.

Hunc qui tot populi pervolat ora locum.

ita enim verſus inquinatiſſimus ſcribendus. ubi plura. HEINS.

272. *Facta*] *fata* Oxon. *unquam* Junian. Exc. Voſſ. & Wolf.

274. *Nihil*] *nil* Lovan. Leid. duo. edd. Vicet. Ald. Colin.

275. *Abſtruſos implorat*] MS. vel *obſtruſos explorat*, vel *abſtruſos explorat.* prius edi malim. DELR. non *obſtru-*

Sis pius in primis. nam quum vincamur in omni
Munere, ſola Deos aequat clementia nobis.
Neu dubie ſuſpectus agas: neu falſus amicis,
Rumorumve avidus. qui talia curat, inanes
Horrebit ſtrepitus, nulla non anxius hora.
Non ſic excubiae, non circumſtantia pila,
Quam tutatur amor. non extorquebis amari.
Hoc alterna fides, hoc ſimplex gratia donat.
Nonne vides, operum quo ſe pulcherrimus ille
Mundus amore ligat, nec vi connexa per aevum
Conſpirant elementa ſibi? quod limite Phoebus
Contentus medio, contentus litore pontus?
Et qui perpetuo terras ambitque vehitque,
Nec premat incumbens, oneri nec ceſſerit aër?
Qui terret, plus ipſe timet. ſors iſta tyrannis
Convenit. invideant claris, forteſque trucident:

Mu-

ſtruſos vel *implorat*, ſed *abſtruſos explorat*, libri meliores. ſic *in abſtruſa rerum ratione morari* Conſ. Maul. 148. *explorat* jam occupatum a Rapheiengio. Heins. *obſcuros* margo Iſingr. ex Cod. Barth. ſic *abſtruſa* & *obſtruſa* variant MSS. in Conſ. Mall. v. 148. *obſtruſos* Oxon. & edd. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. Colin. *obſtructos* Oxon. pro var. lect. *explorat* hoc ſenſu Lib. III. de Rapt. 31. Burm.

276. *Sis pius*] Huc pertinet illud Senecae ſub perſona Augulli: *pietate & juſtitia Principes Dii fiunt*, hoc ſibi adſumebat exemplum Carolus IX. Eſt vero in arcu triumphali Galieni Imperatoris haec bella inſcriptio: *Galieno Clementiſſ. Principi, cujus invicta virtus ſola pietate ſuperata eſt, M. Aurelius Victor dedicatiſſimus numini majeſtatique ejus.* ubi vides pietatem, clementiam, & numen ſibi cohaerentia, ut in textu. Claver.

Imprimis] *in primis* recte Leid. & edd. Vicet. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. male junctim ſcribi ſolet. *in fatis* Exc. Voſſ.

278. *Neu falſus*] *ne* Jun. Leid. Voſſ. Lovan. *neu dubie* Vicet. & *qui talia currit*. forte melius legeretur,

Neu dubiis ſuſpectus agas, neu falſus amicis.

ut *ſuſpectus* capiatur activo ſenſu, ne nimis ſuſpicax videaris illis, qui dubiae fidei tibi videntur. ſic Poëta Anonymus de Geſtis Caroli Magni Lib. IV. 415.

——— *dum ſingere laetos*
Se cupiunt, quo ſuſpectum reperiret in illis
Nil novus Auguſtus.

& ita ex Catonis diſtichis laudant Lexica. Burm.

281. *Excubiae*] Plinius Secundus eleganter: *inexpugnabile munimentum non egere munimento.* Apud Symmachun: *Amor pro bono imperatore agit excubias.* nec enim tunc cives timent ipſium, ſed pro quo, ut recte Bias: οὐχ ὑπὲρ αὐτὸν, ἀλλ' ὑπὲρ αὐτοῦ. Claver.

Non circumſtantia pila.) Nervoſius, quam *nec*, ſcripti potiores magno numero. Heins.

284. *Qui ſe pulcherrimus*] MS. & hic & poſtea, *quod*. huc ſpectantem de mundi aequalitate ſententiam habes apud Eurip. *Φοινισ.* Act. II. Dele. *Quod* libri veteres, non *qui*, unde *quo* legendum jam olim vidi, & confirmat unus Mediceus. pro *ipſe*, idem liber *ille*, ut & Putean. & prior Moreti: venuſte. infra v. 420. *velut ille carinae Longaevus rector.* VI. Conſ. Honor. 484. *ſic ille minacem Trajecit Tiberim Cocles.* Bell. Getic. 323. *ſic ille relinquens Jejunos antro catulos leo.* rurſus VI. Conſ. Honor. 565. *cui ſimplex calet ille pudor.* ita enim ſcripti quidam, non *ore*. Val. Flacc. Lib. V. 67.

At velut ille gregis ceſſit cui regia taurus.

plura apud Poëtas occurrunt exempla paſſim. Servius ad Lib. X. Aeneid. 707. *Antiqui* ILLE *vel magintuduni vel nobilitati aſſignabant.* Apulejus initio Mileſiorum: *originis maternae noſtrae fundamenta a Plutarcho illo incyto prodita gloriam nobis faciunt.* Heins. *quod* Voſſ. MS. Pulman. & de τοῦ *ille* vid. Canter. Lib. III. Nov. Lect. 26. & quae ad Valer. Flacc. III. 587. & Lucanum notavimus. *ipſi* legit Barrhius. Burm.

285. *Liget*] *ligat* & *conſpirant*, non *liget*, *conſpirent*, edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Pulm. Ald. Col. Gryph. mutavit Scaliger. quem temere ſecuti recentiores. nam indicativo ſic uti ſolet noſter. vid. ſupr. vs. 5. & ita alii. *convexa* Junian. Burm.

286. *Quod limite*] *qui* multi editi & ſcripti. *qui* Iſingr. (ut & mox *qui perpetuo*) *quo* Junian.

290. *Ipſe timet*] *iſte* Vicetin.

292.

Muniti vivant gladiis, ſeptique venenis:
Ancipites habeant arces, trepidique minentur:
Tu civem patremque geras. tu conſule cunctis,
Non tibi: nec tua te moveant, ſed publica vota.
In commune jubes ſi quid, cenſesve tenendum,
Primus juſſa ſubi. tunc obſervantior aequi
Fit populus, nec ferre negat, quum viderit ipſum
Auctorem parere ſibi. conponitur orbis
Regis ad exemplum: nec ſic inflectere ſenſus
Humanos edicta valent, ut vita regentis.
Mobile mutatur ſemper cum principe vulgus.
His tamen effectis; neu faſtidire minores,
Neu pete praeſcriptos homini tranſcendere fines:
Inquinat egregios adjuncta ſuperbia mores.
Non tibi tradidimus dociles ſervire Sabaeos;
Armeniae dominum non te praefecimus orae;

Non

292. *Septique*] *fretique* duo ſcripti. Moreti *fultique*. praeterea, *muniti gladiis juvant*, *ſceptique* Ed. Vicet.

293. *Ancipites habeant arces*] *arcus* correctum perperam a Barthio; *arces* enim proprie tyrannorum. nihil magis obvium apud veteres ſcriptores. noſter ipſe Praeſatione libri ſecundi in Eutropium:

Mollis feminea detruditur arce tyrannus.

ubi Barthius perperam τὸ *arte*, quod in mendoſis exſtat codicibus, eſt amplexus. *ancipites* pro *praecipites* apud Naſonem Metam. XII. 337. *ab ancipiti delapſus acumine montis*. Martial. Lib. VII. Ep. XCII.

Narnia, ſulphureo quam gurgite candidus amnis
Circuit, ancipiti vix adeunda jugo.

Rutilius Numatianus in Itinerario Lib. I. 315.

Tenditur in medias mons Argentarius undas,
Ancipitique jugo caerula curva premit.

noſter VI Conſ. Honor. 463.

——————— *hoc ille locatus*
Ancipiti longum ſocias tardumque putavit
Exſpectare manus. HEINS. vide & Barth. XLIV. Adverſ. 22. qui & varie in prima editione tentat locum, *artes*, *acies*, vel *artus* conjiciendo. ſed vide Gronov. III. Obſ. 21. qui recte explicat. *Ancipitia* vero dici omnia, quae ab utraque parte poſſunt evenire & cadere, docuit idem Gronov. ad Liv. XXX. 33. ita arces poſſunt prodeſſe tyrannis, poſſunt etiam nocere, ſi inde deturbentur. *artes* hic Jun. Voſſ. & Leid. edd. Vicet. & Parm. BURM.

294. *Civem*] At Caeſarem, ait Lucanus, *conceſſa pudet ire via, civemque fateri.* CLAVER. *patremque feras* Exc. Voſſ.

295. *Non tibi*] *nec* Vicet. Parm. Rapheleng. Colin. Gryph. Iſingr. *plurima facta* Exc. Voſſ. *nota* Wolf.

296. *Cenſesve tenendum*] *tuendum* Gevartianus & unus Ambroſ. mox bene *ferre negat*, non *vetat*, cum ſcriptis melioribus Raphelengius. dictum ad Lib. II. in Stilich. 37. HEINS. *cenſeſque* editi olim.

297 *Juſſa ſubi*] Ante in omnibus fere libris *ſibi*. *Blandiſſime vero Jubetur exemplo*, ait Pacatus, *nec tam imperio opus eſt, quam exemplo.* CLAVER. *Juſſa ſequi* Oxon. man. ſec. in ſola Gryphiana vidi, certo errore operarum.

Obſervantior] Pacatus: *exaſperat homines imperata correctio, blandiſſime jubetur exemplo.* DELR. *ſic obſervantior* Wolf.

299. *Auctorem*] *Actorem* Leid. Vicet. Ald.

301. *Ut vita*] *quam* multi olim editi & ſcripti: *jura regentis* alter Junian.

303. *Neu faſtidire*] *nec* Voſſ. & editi plures.

304. *Tranſcendere fines*] *Tranſcurrere* Pricaeanus. HEINS. eadem varietas apud Lucan. IV. 175. in Exc. Voſſ. erat *tranſire*, quod ex Gloſſa natum.

305. *Superbia*] *Majores noſtri* (ait Pacatus) *graviorem putaverunt ſervitute contemtum, ac Tarquinium immanem crudelitate vocaverunt ſuperbum, quaſi ſufficeret convitium, & contemtor animus*, ait Tacitus, *& ſuperbia commune nobilitatis malum.* Superbia ſane dici videtur quod vim omnem ac violentiam ſuperet, quod Graeca alluſione ſic exprimas, quaſi ὑπὲρ βίαν. CLAVER.

306. *Non tibi*] *Non te* Oxon. duo & Leid. duo. mox, *nec te praefecimus* editi olim plurimi.

308.

Non damus Aſſyriam, tenuit quam femina, gentem.
Romani, qui cuncta diu rexere. regendi:
Qui nec Tarquinii faſtus, nec jura tulere
Caeſaris, annales veterum delicta loquuntur.
Haerebunt maculae. quis non per ſecula damnet
Caeſareae portenta domus? quem dira Neronis
Funera, quem rupes Caprearum taetra latebit,
Inceſto poſſeſſa ſeni? victura feretur
Gloria Trajani; non tam quod Tigride victo
Noſtra triumphati fuerint provincia Parthi,
Alta quod invectus fractis Capitolia Dacis;
Quam patriae quod mitis erat. ne deſine tales,
Nate, ſequi. ſi bella tonant, prius agmina duris

Exer-

308. *Femina*] Semiramis. Delr.

310. *Jura tulerunt.*] Scio *jura* poni pro ſummo imperio, ſed hoc nimis legitimum notat in Caeſare, quem hic ut tyrannum opponit ſuperbo Tarquinio. quare vel *juſſa* vel *regna* malim. ita apud Ovid. III. Amor. VIII. 35.

At cum regna ſenex coeli Saturnus haberet.

ubi Heins. ex MSS. *jura*. alia res eſt in bell. Gildon. vs. 49. ubi Caeſar jura communia in ſe unum tranſtuliſſe dicitur. Barthius hic blandiri Imperatoribus credit Poëtam, qui Caeſaris munere Romae dominabantur. an *nec dura tulerunt Caeſaris*, pro duritiem? non audeo adfirmare. Burm.

311. *Loquuntur*] *loquentur* Leid. mox *Horrebunt* Junian. Oxon. & Leid.

312. *Damnet*] *damnat* multi ſcripti & Parm. quae & mox *quam rupes* habet.

313. *Quem dira*] *quam* Vicet. mox *rupes Camparum* Oxon. alter. *tetra latebrae* Wolf. a m. prim.

314. *Rupes Caprearum*] Tiberius Princeps magnus, ſed nimium triſtis ac ſeverus fuit, ut ait Auſonius, *Caprearum clauſus in antro*: nec ſe crebro videndum exhibuit: ratio haec forte quod ſubditorum indoles facit, ut major e longinquo ſit reverentia, denique continuus aſpectus, auctore Livio, minus verendos magnos homines facit. Reges Franciae olim ſoliti, ait Cedrenus, ſeceſſum colere, κατὰ δὲ τ̃ Μαΐον προκαθίζεσθαι ἐπὶ παντὸς τ̃ ἔθνους. Claver.

315. *Inceſto*] Deerat hic verſus Lov. Voſſ. Jun. Oxon. duobus & Leid. totidem.

Seni] Tiberio. Delr.

316. *Non tam quod*] *non tanquam Tigride victor* Junian. *non tam qui* ed. Vicet. & Colin. *numquam quod* Wolf. a m. pr.

317. *Fuerat provincia Parthi*] *Fuerint* ſcripti fere omnes. optime, niſi *fuerunt* praeferendum cenſes, media ſyllaba correpta; nam in nonnullis *fuerant*. *fuerint* Barthius quoque curis ſecundis amplexus eſt. Propert. Lib. III. Eleg. V. ſimili modo:

Seres & Auſoniis venient provincia virgis.
Adſueſcent Latio Partha tropaea Jovi.

ita omnino ſcribendum, cum vulgo legatur *Sera ſed Auſoniis veniet*. Parthos & Seras etiam conjunxit Martialis XII. Epigr. 8.

Parthorum proceres, ducesque Serum,
Poſſum oſtendere Caeſarem: venite.

Heins. *fuerint* Vicetin. *fuerat* Ald. Iſingr. poſſis & cum Wolf. legere *fueris provincia*. apud Livium paſſim *Aequi provincia evenit*, *Bruttii*, *Lucani*, *Capuani provincia evenit*. Curtius Lib. III. cap. I. *Macedonum provincias Bactra & Indos fore*. ita in ſcriptis, vulgo *provincias* perperam omittunt. Burm.

318. *Fractis Capitolia Dacis*] Sic conſtanter libri, vulgo *ſtratis*. VI. Conſ. Honor. 335.

Dacia bellipotens cum fregerat Ulpius arma.

Auctor Epicedii in Druſum v. 452.

Fregerunt ambo Punica bella duces.

Lib. I. in Eutrop. 392. *fracto ſecura Britannia Picto*. atque ita paſſim. Heins. *fractis* Vicet. & Parm. ſic apud Statium II. Theb. 473.

Jam Telamona ſolo, jam ſtratum Ixiona linquens.

in MSS. Heinſius invenit *fractum*. vid. inf. ad Lib. II. in Stilich. 21. apud Lucan. III. 477. in alia re, *Frangit cuncta ruens*, multi codices *ſternit*. *inventus* pro *invectus* Wolf. Burm.

319. *Ne deſine*] Vulgo olim edebatur, *nec deſine*, ſed ex ſcriptis *ne* repoſuit Heinſius.

320. *Tonat*] pro *tonant* Lucenſ. & multi alii cum Schedis Gudianis. *canant*. *canunt* Helmaeſt. Junian.

Exerce ſtudiis; & ſaevo praeſtrue Marti.
Non brumae requies, non hibernacula ſegnes
Enervent torpore manus. ponenda ſalubri
Caſtra loco: praebenda vigil cuſtodia vallo.
Diſce, ubi denſeri cuneos, ubi cornua tendi
Aequius, aut iterum flecti; quae montibus aptae,
Quae campis acies, quae fraudi commoda vallis:
Quae via difficilis. fidit ſi moenibus hoſtis,
Tum tibi murali libretur machina pulſu,
Saxa rota. praeceps aries, protectaque portas

Tes-

juvant. alter Leid. *ſonant.* fruſtra. III. Honor. 63. *civilia rurſus Bella tonant.* diximus ad Conſ. Olybr. v. 208. *tumere* dixit Naſo Epiſt. VII. 120.

Bella tument: bellis peregrina & femina tentor.

ſed tamen cum in nonnullis praeſtantioris notae codicibus legatur *canant*, fortaſſe ſcribendum eſt, *ſi bella vocant.* quomodo apud Statium Lib. V. Silvar. II. 148.

——— *hunc ipſe, vocantibus armis,*
Induit, hunc regi rapuit thoraca Britanno.

ubi perperam circumlatum eſt hactenus *vacantibus armis.* Prudent. Lib. II. contra Symmach.

Nec tremulis, cum bella vocant, capit arma lacertis.

HEINS. *canant* Wolf. poſſet & legi, *ſi bella calent.* ut ita haec verba permutarunt librarii. apud Ovid. IV. Triſt. II. 53. nam *tonant* videtur repetitum ex III. Conſ. Honor. 64. BURM.

321. *Praeſtrue*] Ita Bell. Getic. 285.

——— *nec nota feſellit*
Semita praeſtructum bellis civilibus hoſtem.

utitur & Sueton. Tiber. 45. fere hoc ſenſu. ſed alia vis verbi eſt apud Ovid. II. Art. 21. BURM.

324. *Vigil*] *gravis* Oxon. a m. pr. *jugis* Lovan. a m. prim. quae lectio in metrum peccat.

325. *Denſari cuneos*] *Aequali legitimoque ſpatio*, ait Vegetius, *miles diſtet a milite, neque ultra quam expedit conglobetur agmen, aut laxetur.* Cujacius dicebat ſuis militibus togatis, denſate vos *συνάγετε ὑμᾶς*, & pro, *laxate vos*, efferebat, *diſpertimini.* CLAVER. *cuneos* recte Raphelengius & Livinejus. ſcripti plerique, *ubi denſus erit cuneus*, unde *denſeri cuneos* conjeci olim. quod Lucenſis liber confirmat. de eo verbo multa ad Lucretium Giphanius, & nos ad Naſonem. nec aliter pro *denſare* ſcriptum fere offendas in antiquiſſimis Maronis, Ovidii, Statii, Lucani, Silii, Prudentii, aliorum codicibus. Ammianus Lib. XVI. *Quos cum jam prope denſantes ſemet in cuneos noſtrorum conſpexere ductores, ſteterunt veſtigiis fixis.* HEINS. *Diſce, ubi diverſus cuneus, ubi cornua belli* Junian. *ubi denſus erit* Wolf.

Cuneus] Ejus erat triquetra forma, quare illi *forfex* opponebatur. DELR.

327. *Quae fraudi accommoda vallis*] Scripti plerique *commoda*, ſed perperam. Virgil. XI. 522.

Eſt curvo anfractu vallis: accommoda fraudi,
Armorumque dolis. Stat. Theb. X. 186.

Nox foecunda operum, pulcbraeque accommoda fraudi. Theb. VI. 614.

Inde dolum juvenis fraudique accommoda ſenſit
Tempora. Alcimus Avitus Lib. III.

Opportuna dolis, clauſaeque accommoda fraudi.

utuntur eo vocabulo Statius & noſter non raro. Vegetius Lib. III. cap. IX. *Loca, in quibus pugnandum eſt, utrum inimicis, an nobis videantur accommoda.* HEINS. *commoda* Wolf. & ceteri. & ſane *commodus* hoc ſenſu occurrit Conſ. Mallii v. 178. *nemori quae commoda rupes.* II. in Eutrop. 417. *non commoda caſtris Eligitur regio.* & ita Terent. in Hecyr. IV. II. 9. *meae commodum famae arbitror.* quare puto ſemper tutius MSS. ſequi, & recentiores in imitando aliquid in uno vel altero vocabulo mutaſſe veroſimilius. *fraudi quae accommoda* Vicet. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. Raphel. & aliae exhibebant. ſed hae omnes editorum ſunt manus qui Virgiliana meminerant. BURM.

328. *Quae via difficilis*] *qua* in nonnullis, etiam in primo Vaticano. HEINS. pro *fidit*, *fidis* Vicet.

329. *Machina*] Baliſta. DELR. Joſ. Caſtal. X. Decad. Obſerv. 4. arietem intelligit, qui ſequenti verſu per expoſitionem apertius explicatur, & arietem dici *ſaxa rotare*, non quaſi emittat, ut ex funda, in muros, ſed quod compagem ſolvendo diſcutiat lapides & diſſilire faciat. male. certum eſt machinam hic diverſam ab ariete indicari, quae ſequitur. BURM.

330. *Saxa rotet praeceps aries*] Aries non rotat ſaxa. bene ergo ſcripti quindecim, *Saxa rota. praeceps aries.* niſi mavis fortaſſe, *Saxa rotans.* machina vide-

Teſtudo feriat. ruat emerſura juventus
Effoſſi per operta ſoli. ſi longa moretur
Obſidio; tum vota cave ſecura remittas,
Incluſumve putes. multis damnoſa fuere
Gaudia. diſperſi pereunt, ſomnove ſoluti.
Saepius incautae nocuit victoria turbae.
Neu tibi regificis tentoria larga redundent
Deliciis, neve inbelles ad ſigna maniplos
Luxuries armata trahat: neu flantibus Auſtris
Neu pluviis cedas; neu defenſura calorem
Aurea ſubmoveant rapidos umbracula Soles.
Inventis utere cibis: ſolabere partes
Aequali ſudore tuas. ſi collis iniquus,

Pri-

videlicet. adeoque diſtinguendum, *murali libretur machina puſſu Saxa rotans.* Lib. I. in Rufin. 271.

Haud ſecus biberno, tumidus cum vortice torrens
Saxa rotat. Statius Theb. IX. 968.
Arbuſta, annoſasque trabes, ejectaque fundo
Saxa rotat. Lib. X. 528.
Saxaque in adverſos ipſis avulſa rotabant
Moenibus. Quintilianus Milite Mariano, *Ludus fuit rotare ſaxa, vibrare jactu ſudes, ſaltus agitare venatu.* HEINS. *rotat* Wolf.

Protectaque] Egregie vetus codex *projectaque*, de cujus vocabuli vi Macrobius Lib. VI. teſtimoniis ab eo prolatis addatur & Quadrigarius, qui Annali primo ſcripſit: *Gallus ſua diſciplina ſcuto projecto cantabundus.* DELR. Raphelengius *praetentaque*, Iſingrinus, *projectaque*, cum duobus aliis. quidam, *praetectaque.* Florent. S. Marci, *portentaque*, pro *protentaque.* ut *protentum contum* VI. Conſ. Honor. 270. dixit. nihil mutandum videtur. agit de teſtudine arietaria. eam exeruiſſe modo caput, modo occuluiſſe, ac proinde teſtudinem dictam ab ejus animalis ſimilitudine ex Tacticis ſcriptoribus patet. Video & Barthium curis ſecundis pro vulgata ſcriptura pugnare. HEINS. *praetectaque* Junian. & edd. Vicet. Parm. & Colin. *pertectaque* Wolf.

331. *Emerſura*] Vicet. vitioſe *emenſura.*

332. *Soli*] *poli* Exc. Voſſ. *per opaca ſoli* Wolf.

334. *Putes*] *putas* Oxon.

335. *Somnove*] *Somnoque* Oxon. & editi multi praeter Ald.

336 *Saepius incautae*] Vellejus, *nemo celerius opprimitur, quam qui nihil timet.* CLAVER.

338. *Ad ſigna miniſtros*] Rectius prior Moreti cum uno Med. *maniplos*, neque aliter Excerpta Pomponii Laeti. HEINS.

339. *Trahat*] *trahit* Junian. *ne flantibus* Lovan. *nec* Wolf.

340. *Neu pluviis*] *ne pl. c. ne defenſura* Junian. Lovan. *ne* Vicet. *nec pl. c. ne* Wolf.

342. *Utere*] *utare* plurimae editiones. ſed ſcripti & Vicetin. *utere.*

Solabere partes Aequali ſudore tuas] Locum mendoſum puto. in Juniano erat *ſolabere paucis.* in Oxon. *partes* vel *paucis.* deinde *ſudore ruas* Oxon. & Voſſian. a m. prim. Quaenam vero illae partes Imperatoris, quas aequali ſudore ſolari deberet? certe partes militibus inpoſitas deberet ſolari, aequo labore illas agens. duplex mihi conjectura nata, ut lateat vitium in *partes* vel *paucis*, & in *tuas* vel *ruas.* unde conjiciebam, *ſolabere pravas Aequali ſudore vias.* ut agat de agmine vel itinere exercitus per loca difficilia & iniqua, & moneat filium, ut ipſe pedes praeſens militum laborem ſoletur. aliud tamen epitheton quum mallem pro *pravas*, quod non ſatis aptum videtur, cogitabam, *ſolabere Martis Aequali ſudore tuos.* ut ſudor Martis ſit bellicus labor, ut centies *ſudor* & *ſudare* apud noſtrum & alios occurrit. vid. infr. 525. & apud Statium multis in locis. ſic etiam apud Virgil. VII. 624. *Mars arduus altis Pulverulentus equis furit.* ita duo codices vitioſe pro *pars*, quia huic voci *arduus* convenire non credebant librarii. ſed neutrum, ut verum fatear, admodum ſatisfacit, & tamen ex vulgata ſenſum idoneum efficere nequeo. Si epitheton aptius daret codex, inclinarem etiam nunc in *vias* pro *ſuas*, quod mutarunt ſcioli, qui neſciebant *ſolari* non tantum accuſativum perſonae, ſed & rei, amare. ut ita *ſolari vulnera* Epith. Honor. 46. *ſolari aeſtus* Conſ Manl. 196. & ita paſſim alii. vid. ad Ovid. II. Faſt. 821. & Calpurn. IV. Ecl. 32. ſi quis codex *duras*, ut mox 435. *dura viarum*, vel *longas vias* daret, rem factam haberemus. ſed talia confidentioribus Criticis relinquo. BURM.

344.

Primus ini. ſilvam ſi caedere provocat uſus,
Sumta ne pudeat quercum ſtraviſſe bipenni.
Calcatur ſi pigra palus, tuus ante profundum
Praetentet ſonipes. fluvios tu protere curſu
Haerentes glacie; liquidos tu ſcinde natatu.
Nunc eques in medias equitum te conſere turmas:
Nunc pedes adſiſtas pediti. tum promtius ibunt
Te ſocio: tum conſpicuus gratusque feretur
Sub te teſte labor. Dicturum plura parentem
Voce ſubis: Equidem, faveant modo Numina coeptis,
Haec effecta dabo: nec me fratrique tibique
Diſſimilem populi commiſſaque regna videbunt.
Sed cur non potius, verbis quae diſſeris, uſu
Experior? gelidas certe nunc tendis in Alpes.
Duc tecum comitem. figant ſine noſtra tyrannum
Spicula: palleſcat noſtro ſine barbarus arcu.

Sub-

344. *Primus ini*] Sidonius: *agmina voce Erigis, exemploque levas, primusque labores Adgrederis, quoscumque jubes, tunc caetera paret Turba libens, propriis ſervit cum legibus auctor.* CLAVER.

345. *Sumta ne pudeat*] *ne pudeat ſumta* olim editi. mutavit Heinſius ex ſcriptis.

Straviſſe] Meus codex *rapuiſſe*. DELR.

347. *Praetentet*] *tentet equus ſonipes* Exc. Voſſ. male. vid. infr. v. 534. & I. in Eutrop. 272.

Protere curru] Vet. cod. *curſu*, ſed in meo emendatum, ex collatione fortaſſis vulgati cujuspiam, *curru*. DELR. *Curſu* legendum cum Delrii codice, uno Mediceo, Excerptis Pomponianis, & Vaticanis duobus. probat etiam curis ſecundis Barthius. Curſum natatui opponit. *Haerentes* etiam pro *Horrentes* ſcripti, pauciſſimis exceptis, quod recte Raphelengius ſecutus. Scriptor de Laud. Herculis: *ſolidis haererent flumina lymphis. Haerentes ſitu gladii* apud Statium Theb. III. 583. ut recte illic Gronovius. HEINS. *Haerentes* Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Colin. ita apud Lucan. IV. 50.

Pigro bruma gelu, ſiccisque Aquilonibus haerens.

ubi non capio, quo ſenſu bruma dici poſſit *haerere Aquilonibus*, ut fluvius haeret, torpet, nec curſum ſuum peragit, glacie & gelu conſtrictus, & ita *nubila haerere, nox*, & cetera, quae morantur, & impediuntur decurrere, recte poſſunt dici. ſed *bruma horret Aquilonibus ſiccis*, qui frigus & horrorem inducunt, ut exemplis plurimis Heinſius oſtendit ad Ovid. I. Faſt. 495. in Vicetin. erat, *primus tu protere curru*. deinde, *liquido tu ſcinde natatu*. & ita in Parm. ſed *meatu* Lovan. a m. prim. BURM.

350. *Nunc pedes*] Huc pertinet Valentiniani Senioris ad Gratianum F. exhortatio: *En*, inquit, *habes, Gratiane, amictus, ut ſperavi; accingere pro rerum urgentium pondere, & aſſueſce impavidus, penetrare cum agminibus peditum gelu pervium Iſtrum, & Rhenum, armatis tuis proximus ſtare; ſanguinem ſpiritumque conſiderate pro his effundere.* vide Ammianum. CLAVER. *nunc pedes adſiſtas. pedites tum promptius* Junian. *protinus ibit* Exc. Voſſ.

Promtius ibunt] Apollinaris.

——— *ſic agmina voce*
Erigis, exemploque levas, primusque labores
Aggrederis, quoſcumque jubes, tum cetera paret
Turba libens, ſervit propriis quia legibus auctor.
DELR.

351. *Gratusque feretur*] Neſcio cur *geretur* malit cum ſcriptis quibusdam Raphelengius. mox pro *ſubit* idem *ſubis*. probe, & confirmant libri noſtri. HEINS. *conſpicuo* Junian. *geretur* Vicet. Parm. *ſubire* vero *aliquem* pro reſpondere, illuſtravit Gronov. II. Obſerv. 4. *faveant equidem* Wolf. BURM.

352. *Sub te teſte*] vid. ad Valer. Flacc. VII. 418. malim vero *te ſub teſte*, quod mollius. BURM.

354. *Haec effecta dabo*] *haec effata* Jun. *non me* Oxon. *fratrique patrique* alter Oxon.

356. *Diſſeris*] *Dixeris* Junian. male, vid. ad Phaedr. V. prolog. *verbis potius* Exc. Voſſ. *verbis nec* Wolff. a m. prim. *Experiar* Oxon. Leid. *certe gelidas* Junian. *certes nec tendis* Vicet.

358. *Figant*] *fugiant* Jun. *figant en.* Wolf. a m. prim. *hac* ſec.

392.

Italiamne feram furiis praedonis acerbi
Subjectam? patiar Romam ſervire clienti?
Usque adeone puer? nec me polluta poteſtas,
Nec pia cognati tanget vindicta cruoris?
Per ſtrages equitare libet. da protinus arma.
Cur annos obicis? pugnae cur arguor inpar?
Aequalis mihi Pyrrhus erat, cum Pergama ſolus
Verteret, & patri non degeneraret Achilli.
Denique ſi Princeps caſtris haerere nequibo,
Vel miles veniam. Delibat dulcia nati
Oſcula, miratusque refert; Laudanda petiſti:
Sed feſtinus amor. veniet robuſtior aetas:
Ne propera. necdum decimas emenſus ariſtas
Adgrederis metuenda viris. veſtigia magnae
Indolis agnoſco. fertur Pellaeus, Eoum
Qui domuit Porum, quum proſpera ſaepe Philippi
Audiret, laetos inter fleviſſe ſodales,
Nil ſibi vincendum patris virtute relinqui.
Hos video motus. fas ſit promittere patri:
Tantus eris. noſtro nec debes regna favori,
Quae tibi jam Natura dedit. ſic mollibus olim
Stridula ducturum pratis examina regem
Naſcentem venerantur apes, & publica mellis
Jura petunt, traduntque favos. ſic paſcua parvus

Vin-

360. *Italiamne*] *Italiamve* Oxon. *furtis praedonis*, vel *ſpoliis* prior. Moreti *furta* praedoni convenire credebat Heinſius. *praedonis iniqui* Oxon. a m. pr.

362. *Usque*] Ab hoc verſu ad 463. deerant omnia in Juniano.

363. *Tanget*] *tangit* Oxon. Leid. Lovan.

367. *Patri non degeneraret*] *p̄a non dedignaret Achilli* Lovan. vid. Broukh. ad Propert. IV. I. 81. qui *degenerare* cum dativo ſequioris aevi conſuetudini tribuit. Burm.

371. *Amor*] *honor* Vicetin.

Veniet robuſtior aetas] *veniat modo fortior aetas* Exc. Voſſ. potuit librario obverſari verſus Ovidii ex Epiſt. I. 107.

Telemacho veniet (vivat modo) fortior aetas.

venit & robuſtior Oxon. & Leid. unde Heinſius *venit en.* deinde *nec propera* Leid. *neu* Oxon. Burm.

372. *Decimas ariſtas*] Honorius vix dum erat decennis, quum Theodoſius expeditionem paravit in Eugenium, itaque id aetatis impleſſe tantum traditur circa patris obitum. Zonaras, 'Ορφανὸς δικέτις ὢν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης βασιλεὺς ἐτέλει γνώμῃ τοῦ πατρὸς ὑπὸ ἐπίτροπον Στιλίχωνα. Claver.

375. *Porum*] *Pyrrhum* Vicet. *Porhum* Ald. *Portum* Wolf. a m. prim.

Quum proſpera] Sollius Sidonius, *Magnus Alexander patris quem gloria torſit.* Delr.

377. *Patris virtute relinqui*] *patria* rectius legas. Heins.

378. *Fas ſit*] *ſat ſit* Ald. forte, *ſat ſit promittere patri Quantus eris.* Burm.

379. *Tantus eris*] *tantus eas* Lovan. a m. prim. *regna foveri* Oxon. Leid. & Wolf. a m. prim.

383. *Jura petunt*] Contrarium hoc videtur ſequentibus, *traduntque favos.* forte ſcripſerit *Jura ferunt*, offerunt regi naſcenti. centies vero *ferre* & *petere* a librariis commutata, ut ad Ovidium vidimus Lib. V. Triſt. VIII. 30. & alibi. ſed & vulgata poſſet ferri; nam *jura petere* ab aliquo, eſt proprie eorum, qui alteri ſe ſubjectos fatentur. ut dicebantur in provinciis urbes & populi *jura petere*, qui conventui certo erant ſubjecti. Plin. II. I. *Turduli jura Cordubam*

Vindicat, & necdum firmatis cornibus audax
Jam regit armentum vitulus. ſed proelia differ
In juvenem, patiensque meum cum fratre tuere,
Me bellante, locum. vos inpacatus Araxes,
Vos celer Euphrates timeat. ſit Nilus ubique
Veſter, & emiſſo quidquid Sol inbuit ortu.
Si pateant Alpes, habeat ſi cauſſa ſecundos
Juſtior eventus, aderis, partesque receptas
Suſcipies: animoſa tuas ut Gallia leges
Audiat, & noſtros aequus modereris Hiberos.

Tunc

petunt. v. I. *Julia Conſtantia Zilis, regum ditioni exempta, & jura Baeticam petere juſſa.* Ovid. I. Faſt. 516. III. & 62. & ita *reddere jus & jura* dicitur Magiſtratus & Princeps. obſcure haec interpretatur Barthius, qui *jura* imperium explicat. nec *tradi* legendum facile adparet; petunt enim apes a rege ſuo jura mellis, id eſt leges, ſecundum quas vivere & mellificare debeant, & tradunt ipſi imperium in favos & alveos. obſcurius vero hic locutus eſt Poëta, nam deeſt, a quo petunt, & ſupplendum, & ab eo petunt jura, vel legendum, *quem publica mellis Jura petunt*, ut Ovidius VII. Met. 296. *petit hoc Aeetida munus.* BURM.

Paſua parvus] *parcus* Wolf.

384. *Et necdum*] *& nondum* Exc. Voſſ. mox *jam tegit* Vicetin.

Traduntque favos] *traditque* Palatinus. an *tradique*? HEINS.

385. *Regit*] *redit* Wolf.

Proelia differ in juvenem] Ita Raphelengius ex Scaligeri τῦ πάνυ conjectura. bene. & confirmant aliquot ſcripti. vulgo *differt.* & in *Venerem* quidam. Valer. Flacc. IV. 62.

In quem alium Alciden, in quaenam tempora differs
Caucaſium, rex magne, ſenem?

noſter Lib. II. Laud. Stilich. 454.

In quem diſtulimus melioris ſaecla metalli,
Conſul adeſt. ita codices aliquot praeſtantioris notae, non *En cui diſtulimus.* Plura videantur ad laudem Serenae vs. I. HEINS. *in tempus*, vel *in verem* Oxon. unde corruptionis fons adparet. quia *ver* aetatis juventus vocari ſolet, quod forte gloſſator adſcripſerat, alius *verem*, & alius *venerem*, inde fecit. *Venerem* etiam Vicetin. BURM.

386. *Patiensque meum &c. tuere locum*] Haec vix intelligo. nec Gloſſatoris Barthiani explicationem ex his verbis elicio. An Arcadius & Honorius, patre bella gerente, interim vices ejus ſubirent, in utraque parte imperii jura reddendo? & hoc ſequentia indicare videntur, ut Orientem adminiſtrent, bellante Theodoſio contra Tyrannos, qui Galliam & Italiam infeſtabant. *patiens* vero hic eſt patienter exſpectans aetatem militiae aptam. *Te bellante* male Lovan. & Vicetin. BURM.

387. *Inpacatus*] vid. II. in Rufin. 271.

388. *Sit Nilus*] *ſic* Pulman. ed. *ubique* notat usque ad fontes etiamnum incognitos. BURM.

389. *Quidquid Sol imbuit ortu*] Lego vel obluctantibus membranis, *ambit ab ortu.* Lib. II. in Stilic. 59.

——— *tantumque reſervat*
Depoſitum terris, quantum ſol igneus ambit.

pro *emiſſo* etiam *emerſo* malim. Adeantur quae ad Faſtos Naſonianos notamus Lib. III. 367. HEINS. *ambiat* pro *imbuit* etiam multi editi & ſcripti in Conſ. Olybr. 274. non auſim tamen hic contra ſcriptos ire, cum facile *imbuit* poſſit explicari pro adſpergit, prima luce inluſtrat, emiſſa ex Oceano, vel primo limine illo lucis, ut loquuntur poëtae. *imbuere* eſt primo quaſi liquore adſpargere, unde Virgil. I. Georg. 288. *ſole novo terras inrorat Eous.* ſic alibi *adſpargere*, reſpiciens ad rorem matutinum,

Qua Titan ortu terras adſpargit Eoo.

ut *ſpargere novo lumine* Virgil. IV. 584. quia credebatur Sol ex Oceano ſurgens rorare adhuc. vid. Stat. I. Achil. 243. ſic *adſlare primus Oriens* reſpectu ad ignem, eidem Virgil. I. Georg. 250. dicitur. & ita paſſim Poëtae. elegantiam vero nullam video, ſi dixiſſet, *quidquid Sol ambit ab emerſo ortu*, quousque vero? ambire, complecti, continere orbem & omnia dicitur Sol centies, ubi de toto ejus curſu agitur; ſed hic de ſolo Oriente agitur, qui opponitur Italiae & Occidenti. *imbuit* vero Sol a primo limine, ſive ortu ſuo emiſſus Eoas partes, mox pleniorem lucem daturus meridialibus partibus. *imbuit* Barthius interpretatur adolet, calefacit. BURM.

392. *Animoſa*] *Animoſe* Leid. a m. ſ. qui a m. prim. *ſuſcipias ſuſcipies* Wolf.

Gallia leges] Mirum eſt hoc in loco tanti fieri Galliam Ciſalpinam, ut nomen Italiae obſcuret. ſane Theodoſius amavit praecipue Mediolanum, ac Romae praetulit. neſcio an propter D. Ambroſium Epiſcopum, cujus praeſentia delectabatur. CLAVER.

393. *Hiberos*] *hibernos* Wolf. a m. prim. & ita infra v. 587.

Tunc ego ſecurus fati, laetusque laborum
Diſcedam, vobis utrumque regentibus axem.
Interea Muſis, animus dum mollior, inſtes:
Et quae mox imitere, legas; nec deſinat umquam
Tecum Graja loqui, tecum Romana vetuſtas.
Antiquos evolve duces: adſueſce futurae
Militiae: Latium retro te confer in aevum.
Libertas quaeſita placet? mirabere Brutum.
Perfidiam damnas? Metî ſatiabere poenis.
Triſte rigor nimius? Torquati deſpue mores.
Mors inpenſa bonum? Decios venerare ruentes.
Vel ſolus quid fortis agat, te ponte ſoluto
Oppoſitus Cocles, Mucî te flamma docebit.
Quid mora perfringat, Fabius: quid rebus in artis
Dux gerat, oſtendat Gallorum ſtrage Camillus.
Diſcitur hinc nullos meritis obſiſtere caſus:
Prorogat aeternam feritas tibi Punica famam,
Regule: ſucceſſus ſuperant adverſa Catonis.
Diſcitur hinc, quantum paupertas ſobria poſſit:
Pauper erat Curius, Reges quum vinceret armis:
Pauper Fabricius, Pyrrhi quum ſperneret aurum.

Sor-

396. *Animus dum mollior inſtes*] *inſtet* Raphelengius. probe. unus Medic. & ſec. Vatic. *inſta*. quod tantundem. Aldus & tres ſcripti, *inſtat*. HEINS.

397. *legas*] *legat* multi ſcripti & Wolf.

401. *Brutum*] Hic fuit Tribunus Celerum, qua auctoritate egit, ne Tarquinius in urbem reciperetur. CLAVER.

402. *Damnas*] *damnes* Oxon. Wolf. & Lovan. a m. ſ. male: *ſi* ſubintelligitur, ut & in praecedentibus, *libertas placet*, & ſequentibus. BURM.

Meti] male *Metii* Vicet. Aldus & alii. prima longa eſt. alii *Mettium* dixere. vid. Claver. Miſcell. cap. 15. & notas ad Virg. VIII. 642. *nec tu ſatiabere* Leid. *meriti* Oxon. pro diverſa lectione. *victi* Lovan. a m. ſ. BURM.

403. *Triſte rigor*] *nocet priſcus rigor & nimia ſeveritas, cui jam pares non ſumus*, inquit Tacitus. CLAVER.

Deſpue] vetus liber *deſpice*. DELR. alii *reſpue*, quod etiam ferri poſſet. vid. ad. II. de Rapt. 213. *diſpice* marg. Oxon.

405. *Vel ſolus*] Haec in principio Panegyr. ad Majorian. Sollius deſumſit. DELR. *Vir ſolus quid* marg. Iſingr. *Vel ſolus qui fortis* Exc. Voſſ. mihi illud *vir* blanditur. ita Flor. I. 10. *ut ſcias quem virum effugeris*. & *vir fortis* ſaepe occurrit in Declamationibus. infr. v. 488. *agas* Wolf.

407. *Quid mora perfringat*] Sic cum primis editionibus Iſingrini codex, & ſcripti multi. alii. *profringat*, *perſtringat*, *proſtringat*. vulgo *proficiat*. HEINS. *perſtringat* Wolf. *perficiat* multi editi. *perfringat* puto verum, & reſpici ad illa Flori II. 6. de hac re, *ut Hannibal, quia frangi virtute non poterat, mora comminueretur*. BURM.

Fabius] Qui cunctando Romanis reſtituit rem. Apud Sidonium ſic legitur: *Sylla acie, genio Fabius, pietate Metellus*. Ego vero ibi, conjectura ductus, ut mihi videtur, probabili, repono, *Sedato ingenio Fabius*. DELR.

408. *Oſtendat*] *oſtentat* alii. Livineus, *oſtendet*, ut reſpondeat τῷ *docebit*.

411. *Superant*] *ſuperans* Oxon. m. ſ.

412. *Diſcitur in quantum*] *hinc quantum* eleganti repetitione libri fere omnes; nec alterum tamen damnarim. videantur annotata Munckeri ad Fulgentii Mythologica Lib. III. cap. V. HEINS. *hinc* Wolf. eadem varietas VI. Conſ. Hon. 544. dici vero *in tantum*, *in quantum*, & ſaepe etiam omiſſa praepoſitione, *tantum* & *quantum*, vidimus ad Vellej. Pat. I. 13. & II. 53. & ad Rutil. I. 46. vide hic Barthium. mox, *cum reges vinceret* Exc. Voſſ. Ald. *vicerat* Wolf. BURM.

Sordida Serranus flexit Dictator aratra:
Luſtratae lictore caſae, faſceſque ſalignis
Poſtibus adfixi: conlectae Conſule meſſes,
Et ſulcata diu trabeato rura colono.
Haec genitor praecepta dabat. velut ille carinae
Longaevus rector, variis quem ſaepe procellis
Exploravit hiems, ponto jam feſſus & annis
Aequoreas alni nato commendat habenas,
Et caſus arteſque docet, quo dextra regatur
Sidere, quo fluctus poſſint moderamine falli:
Quae nota nimborum: quae fraus inſida ſereni:
Quid Sol occiduus prodat: quo ſaucia vento
Decolor iratos adtollat Cynthia vultus.
Adſpice nunc, quacumque micas, ſeu circulus Auſtri;
Magne parens, ſeu te gelidi meruere Triones;
Adſpice: conpletur votum. jam natus adaequat
Te meritis, &, quod magis eſt optabile, vincit,
Subnixus Stilichone tuo; quem fratribus ipſe
Diſcedens clipeum defenſoremque dediſti.

Pro

415. *Flexit Serranus*] vetus codex *vertit*. DELR. quid ſi *terſit* legamus? HEINS. *dictator flexit Serranus.* Oxon. & Leid.

417. *Collectae*] *collecti* Wolf.

420. *Saepe procellis*] *ſaeva* Oxon. a m. prim. & hoc ſollemne librariis vidimus ad Ovid. Epiſt. XIX. 22. & XIV. Met. 559. & alibi, & certe in *variis* ineſt ſignificatio τοῦ *ſaepe*. BURM.

421. *Jam feſſus*] *confeſſus* Voſſian. forte pro *confectus. & armis* Ed. Vicetin.

423. *Quo dextra regatur ſidere*] Barthius hic explicat, quo bono omine regatur navis, ut ſit dictum, ſicut apud Virgilium, *Aeneas ſe matutinus agebat.* nihil vidi ineptius, & tamen Editor in uſum Delphini, qui *felicem puppim* reddit, ſequitur more ſuo ducem. *dextra* hic proprie de manu dextra capiendum, qua clavum tenet gubernator, quem ille ad ſidera regit. Valer. Flacc. III. 40. *cadit inſcia clavo Dextera.* Lucan. III. 592.

Dirigit hic puppim miſeri quoque dextra Telonis,
Qua nullam melius, pelago turbante, carinae
Audivere manum. vid. ad Lucan. V. 588. *ſidera* vero regunt dextram gubernatoris, quia ad illa curſum debet dirigere. BURM.

Fluctus poſſint] *fluctus poſſit* Exc. Voſſ. Oxon. duo. Leid. & ed. Vicet. & Parm. *poſſit fluctus* Lovan.

425. *Quae fraus*] male *quam fraus*, ut infra 515. *quam docta facultas ingenii.* HEINS. ſic contra *certa fides coelo* Bell. Gildon. 499.

Sereni] αἰθρίας Auctor de Mundo ad Alexandrum, ἔστιν καὶ αἰθρία οὐδὲν ἄλλο πλὴν ἀὴρ ἀνέφελος καὶ ἀνόμιχλος ἀντίπαλος οὖσα τῇ ὁμίχλῃ. DELR. de ſereno vid. ſupr. v. 183.

427. *Decolor*] *Diſcolor* Lovan. a m. s. ut ſemper haec confundi ſolent. vid. ad Ovid. Epiſt. IX. 4.

429. *Parens ſeu te gelidi*] *Auſtri magne parens gelidi, ſeu te meruere Triones* Ald. & Colin. reliqui vero veteres poſita diſtinctione aliter *parens, gelidi ſeu te*, & ipſe Heinſius in editionibus prioribus.

432. *Subnixus*] Hic verſus meo MS. deeſt, ſed in eo non ita pridem additus videtur. deeſt quoque Vicetin. & Paris. ſed in ceteris habetur & eſt prorſus neceſſarius. DELR. Deeſt & in duobus Leid. Wolf. Lovan. & Oxon. & in Vicet. & Parm.

433. *Diſcedens*] Rectius opinor foret *Decedens*, ut & vs. 395. *Decedam. Decedere* e vivis excedere. HEINS. ſed & *diſcedere* hoc ſenſu retinuit Heinſ. II. ad Rufin. 20. ubi nos *deſcendere* praetulimus. BURM.

Defenſorem] Poëtice dixit pro Tutore. *Tutela enim eſt poteſtas in capite libero, ad tuendum eum, qui per aetatem ſe defendere nequit*, ut Serv. Sulpitius definit, & tamen honoris cauſa *defenſor* magis placet hoc loco. CLAVER.

434.

Pro nobis nihil ille pati, nullumque recuſat
Diſcrimen tentare ſui: non dura viarum,
Non incerta maris. Libyae ſqualentis arenas
Audebit ſuperare pedes, madidaque cadente
Pliade Gaetulas intrabit navita Syrtes.
Hunc tamen in primis populos levitate feroces,
Et Rhenum pacare jubes. volat ille citatis
Vectus equis, nullaque latus ſtipante caterva,
Aſpera nubiferas qua Rhaetia porrigit Alpes,
Pergit, & hoſtiles (tanta eſt fiducia) ripas
Incomitatus adit. totum properare per amnem
Adtonitos humili Reges cervice videres.
Ante ducem noſtrum flavam ſparſere Sygambri
Caeſariem, pavidoque orantes murmure Franci
Procubuere ſolo. juratur Honorius abſens,
Inploratque tuum ſupplex Alamannia nomen.

450. Ba-

434. *Pro nobis nihil ille pati*] *Pro nobis tentare nihil, nullumque recuſat Diſcrimen tentare ſuum.* Exc. Voſſ.

436. *Libyae ſqualentis arenas*] *Libyes arentis arenas* Helmaeſtadienſis. Heins. & ita Wolf.

438. *Navita Syrtes*] Ita recte cum Iſingrini libro Raphelengius. confirmant meliores ex noſtris. vulgo *Syrtibus undas*, quod fruſtra tuetur Barthius. Heins. firmat & Wolf.

439. *Populos lenire feroces*] *levitate feroces* prior Leidenſis, optime. de Gallorum levitate, & rerum novandaram ſtudio nota quae Romani ſcriptores memoriae tradidere. *animoſam Galliam* paulo ante dixerat. Cl. Gevartius pro vulgata lectione ſtabat. Heins. *Hunc igitur primum* Oxon. a m. prim. mox *Rhenum placare* Leid. *regnum* Oxon. & Leid. prior. *peccare* Wolf.

441. *Caterva*] *corona* Mediceus unus. II. de Rapt. 56. *ſocia ſtipant utrimque corona.* & ibi Leid. *caterva.* apud Ovid. XII. Met. 216. *cinctaque adeſt virgo matrum nuruumque caterva.* ubi eadem varietas in ſcriptis. ut & apud Virgil. XI. 478. & Stat. I. Theb. 612. hic vero *caterva* praefero, quia de bello agitur, in aliis pompis rectius *corona.* vid. & Epith. Hon. 171. Burm.

444. *totum amnem*] *agmen* Oxon. pro varia lect. male. ſupra 52. *totae Danubii ripae.* vid. Flor. II. 16. *toto cecidit Alpheo.* infra II. Stilich. 187. *nova culmina totis Aedificet ripis.* Burm.

445. *Reges humili*] *humili reges* Exc. Voſſ. ſed in Aldina & aliis quibusdam, *videres Ante ducem noſtrum. Flavam ſ. S.* Wolf. *veſtrum*

446. *ſparſere Sycambri*] *fudere Sicambri* in Schedis Gudianis. *Sygambri* optimus Lucenſis. Ptolemaeo quidem Σύγαμβροι ſunt, Straboni Συγάμβροι. dictum a nobis ad Naſonem I. Amor. XIV. 49 in optimo Vaticano paſſim *Sycambri* dicuntur. mox *Alamannia* & *Baſtarnae* idem Lucenſis cum aliis melioribus, non *Alemannia* & *Baſternae.* Graecis certe Ἀλαμάννοι καὶ βαςάρναι. imo & Latinis. vix enim aliter utrumque nomen in antiquiſſimis membranis ſcriptum offendas. ſic Reges Bastarnarum in veteri inſcriptione apud Gruterum. Valer. Flacco VI. 96. *Batarnae* dicuntur. Nummus aureus Conſtantini inter Arſchottanos Gaudium Romanorum Alamannia. falſus ergo Salmaſius, qui ad Hiſtoriam Auguſtam adfirmat *Baſternas* ac *Alemannos* Latinis, contra quam Graecis, utramque gentem dictam. paulo poſt pro *Cymbrus* idem Lucenſis aliique praeſtantiores *Cymber.* placet. Heins. *Buſternae* Lovan. *Baſturnae* Oxon. Leid. *Cymber* an *Cymbrus* ſcribatur, parum intereſſe puto, quum in Praefatione ad Phaedrum viderimus ſimilia nomina utroque modo efferri. *Phaeder* & *Phaedrus.* ſic & *Sygambrus* Lib. II. de Laud. Stil. 221. ut ipſe Heinſius edidit. mox, *pavido orantes murmure* confirmat apud Ovid. VI. Met. 327. lectionem Ciofano & Heinſio probatam. *pavido, faveas mihi, murmure, dixit.* *murmure fracti* Leid. alter a m. ſec. Burm.

448. *Juratur*] *miratur* marg. Iſingr.

449. *Alamannia*] Hanc gentem validiſſimam non ſine ſanguine & ſudore fudit olim Julianus, & juvenis Gratianus, dein Francorum princeps, ad quem Theodoricus ita ſcribit: *memorabilis triumphus*

Baſtarnae venere truces; venit accola ſilvae
Bructerus Hercyniae: latisque paludibus exit
Cymbrus, & ingentes Albin liquere Cheruſci.
Accipit ille preces varias, tardeque rogatus
Adnuit; & magno pacem pro munere donat.
Nobilitant veteres Germanica foedera Druſos,
Marte ſed ancipiti, ſed multis cladibus emta.
Quis victum meminit ſola formidine Rhenum?
Quod longis alii bellis potuere mereri,
Hoc tibi dat Stilichonis iter. poſt otia Galli
Limitis, hortaris Grajas fulcire ruinas:
Jonium tegitur velis, ventique laborant
Tot curvare ſinus: ſervaturasque Corinthum
Proſequitur facili Neptunus gurgite claſſes.
Et puer Iſthmiaci jam pridem litoris exſul
Secura repetit portus cum matre Palaemon.
Plauſtra cruore natant: metitur pellita juventus.

Pars

phus eſt Alamannum exercitum ſic expaviſſe, ut tibi eum cogas de vitae munere ſupplicare. ſufficiat innumerabilem nationem partim ferro, partim ſervitio ſubjugatam. Caſſiodorus. CLAVER.

450. *Truces*] *duces* Wolf. & edd. Vicet. & Parm. & ita ſolent librarii mutare haec vocabula. Stat. IX. Theb. 171.

Inde legens turbata trucis veſtigia Divae.

ubi *ducis* in aliis. & apud Valer. Flacc. IV. 232. apud quem & eodem libro vs. 109. Heinſius pro *Neptuno trux ipſe parenti*, corrigit *dux*. nihil tamen hic muto. ita & variant infra I. in Eutrop. 452. BURM.

451. *Bructerus*] *Bruberus* Leid. *Buſterus* Vicet. & Parm. *Bructurus* Junt. *Bruterus* Lovan. & mox *Cerucbi* Oxon. duo Leid. & Lovan. *Cherubi* Exc. Voſſ. *Ceruci* Vicetin. *Cheruei* Parm. ad hos Claudiani verſus diſſertationem ſcripſit quidam Melchior Got. Clajus, inſcriptam *de Silva Hercynia*, quam Witemb. anno 1717. praeſide Frid. Strunzio publice defendit. BURM.

453. *Tardeque*] *tandemque* Oxon. a m. s. mox *pacem magno pro* Oxon.

456. *Sed ancipiti*] *ſub ancipiti* marg. Marcilii.

457. *Quis victum*] *Quid* Leid.

460. *Fulcire ruinas*] *Sarcire* Mazarin. & Rottendorph. utrumque optimis ſcriptoribus uſitatum. Virgil. Georg. IV. 248.

——— *hoc acrius omnes*
Incumbent generis lapſi ſarcire ruinas.

fulcire ruinas habes apud Maximianum Elegia prima. HEINS. *militis* pro *limitis* marg. Iſingr. apud Virgilium etiam in Moreti fragmento *fulcire ruinas* legitur. Lucan. VIII. 528.

Tu, Ptolemaee, potes Magni fulcire ruinam.

& ita Ovid. I. Triſt. VI. 5.

Te mea, ſuppoſita veluti trabe, fulta ruina eſt.

ubi vide adnotata. BURM.

461. *Jonium*] De hac Stilichonis expeditione in Graeciam vide plane Zoſimum. CLAVER.

Laborant] Videtur hic tumorem illum Flori expreſſiſſe, qui Lib. IV. 11. de Cleopatrae navibus, *non ſine gemitu maris, & labore ventorum ferebantur.* vicit vero utrumque Statius I. Achilleid. 449.

——— *ipſum jam puppibus aequor*
Deficit, & totos conſumunt carbaſa ventos.

quo non abiiſſet horum Poëtarum impetus, ſi noſtri aevi naves vidiſſent? BURM.

462. *Servaturasque*] *ſervaturusque* Oxon. non male, Neptunus enim Corinthi Σώτηρ. *proſequitur facilibus Neptuni* Junian. *ſervatasque* & correctum *ſervatosque* Wolf.

464. *Iſthmiaci*] *Hirmiaci* Oxon. *Hiſmiaci* Vicet. *inſimaci* Wolf. mox *portas* Wolf.

465. *Cum matre*] Ino vel Leucothea. Pauſan. Ἀττικ. DELR.

466. *Caſtra cruore natant*] *Plauſtra* Gyraldinus cum Pomponianis excerptis. optime. Plauſtris enim caſtra muniebant ſive carris. hinc *carrago* & καραγὸς Graecis, & *carraginem facere* paſſim apud aevi hujus ſcriptores. noſter ſupra vs. 53.

Cum Geticis ingens premeretur Myſia plauſtris.

Lib.

Pars morbo, pars enſe perit. non luſtra Lycei,
Non Erymantheae jam copia ſufficit umbrae,
Innumeris exuſta rogis: nudataque ferro
Sic flagraſſe ſuas laetantur Maenala ſilvas.
Excutiat cineres Ephyre; Spartanus & Arcas
Tutior exſangues pedibus proculcet acervos.
Feſſaque penſatis reſpiret Graecia poenis.
Gens, qua non Sythicos diffuſior ulla Triones
Incoluit, cui parvus Athos, anguſtaque Thrace,
Quum tranſiret, erat: per te, viresque tuorum
Fracta ducum: lugetque ſibi jam rara ſuperſtes.
Et, quorum turbae ſpatium vix praebuit orbis,
Uno colle latent. ſitiens, incluſaque vallo
Ereptas quaeſivit aquas, quas hoſtibus ante
Irriguas alio Stilichon deflexerat actu,

Mi-

Lib. I. in Stilich. 94. *Myſos in plauſtra feroces Reppulit.* II. in Rufin. 129. *caeſis obtendit plauſtra juvencis.* ubi ritus ille barbarus muniendi caſtra plauſtris copioſe deſcribitur. mox *metitur* pro *moritur* cum ſcriptis legendum alii jam viderunt. Lib. II. in Eutrop. 144.

——— *quid differs ſtringere falcem*
Qua populos a ſtirpe metas.

atque ita ſaepe Poëtae, quorum princeps Iliad. Λ. vs. 67. milites ſe mutuo interficientes meſſoribus comparat. Heins. vid. ad Sil. X. 147. *moritur*, *metitur*, vel *metuit* Lovan. *metitur* Aldus recepit. *mentitur pelta* Wolf. a m. prim. *metuit pellita* a m. s.

Moritur] Non dubito quin *metitur* ſincera lectio ſit. cum ſic habeant vett. lib. & Silius dixerit, *agmina metuntur.* Delr.

467. *Pars morbo*] *Jam m.* Wolf.

Lycei] Statius: *nullisque adſpecta per aevum Solibus umbroſi patuere aeſtiva Lycei.* Claver.

Pars enſe perit] *cadit* ex Palatino malit Barthius. quomodo ex prim. Medic. ſed nil mutandum. Heins. Ita apud Lucanum II. III. *in numerum pars magna perit.* & ibi *cadit* & *ruit* MSS.

469. *Exuſta rogis*] *exuta* Exc. Voſſ. Jun. & Barth. Cod. *rogis exutaque ferro* marg. Iſingr. Vicetin. & Parm. ſed *nudata* probum. nam *nudare* idem eſt quod *ſpoliare.* de quo vid. ad Ovid. Epiſt. XVI. 107. & infr. II. de Rapt. 139. & praefat. II. Rapt. 21. de hac hyperbole vid. ad Lucan. VII. 766. Burm.

471. *Ephyre*] *Nephere* Junian.

Spartanus] *Parthanus* Ed. Vicetin.

473. *Penſatis*] *pulſatis* Oxon. a m. s. *pennis* etiam Junian.

475. *Anguſtaque*] *aut grataque* Jun. *Anguſtaque Terrae* Exc. Voſſ. *Athos anguſtaque* Wolf.

476. *Quum tranſiret*] *tranſnaret* Junian. ut infr. 623.

Auſi Danubium quondam tranare Grutbungi.

Heins. *cum tranſiret Athos* Exc. Voſſ. *tranſnare* fluvium patior, ſed Athon & Thracen *tranſire* rectius puto. Burm.

478. *Spatium vix praebuit orbis*] prior Moreti, *ſufficit.* alter cum quarto Vaticano, *contulit.* cum uno Petaviano Mediceus *invenit*, vel *intulit.* ut Lib. II. in Rufin. 415. *Spatium non invenit ira*, Heins.

479. *Incluſaque vallo*] *incluſaque colle* Jun. *erectas* Leid.

480. *Hoſtibus ante Contiguas*] Prior Moreti *Irriguas*, quod magis placet, ut apud Tibull. II. I. 44.

Tunc bibit irriguas fertilis hortus aquas.

& apud Naſon. II. Amor. XVI. de Sulmone:

Parva ſed irriguis ora ſalubris aquis.

pro *arcu*, *actu* Gyraldinus & duodecim alii. probo. nam *arcus* in aquaeductibus lapideis proprie locum habet. Oxon. *aſtu.* etiam non male. *actum aquarum* pro curſu poſuit. Heins. *actu* Wolf. a m. pr. Sidonius Carm. XXII. 184.

Arctus at in thermas longe venit altior amnis
Et cadit in montem, patulisque canalibus actus
Circumfert clauſum cava per divortia flumen.

quem locum citat Dempſter. ad Roſin. I. 14. ubi ex Statio locum habet I. Silv. 5 ubi *unda innumero pendens transmittitur arcu.* ſed hic de foſſis, quibus derivatur flumen, non de aquaeductibus agitur. meili liquido Lucret. III. 193. dat *actum.*

Et pigri latices magis & cunctantior actus.

id

Mirantemque novas ignota per avia valles
Juſſerat averſo fluvium migrare meatu.
Obvia quid mirum vinci, quum barbarus ultro
Jam cupiat ſervire tibi? tua Sarmata diſcors
Sacramenta petit. projecta pelle Gelonus
Militat: in Latios ritus tranſiſtis Alani.
Ut fortes in Marte viros, animisque paratos,
Sic juſtos in pace legis, longumque tueris
Electos: crebris nec ſuccedentibus urgues.
Judicibus notis regimur, fruimurque quietis
Militiaeque bonis; ceu bellatore Quirino,
Ceu placido moderante Numa. non inminet enſis:
Nullae nobilium caedes: non crimina vulgo
Texuntur: patria moeſtus non truditur exſul,
Inpia continui ceſſant augmenta tributi:
Non infelices tabulae, non haſta refixas
Vendit opes: avida ſector non voce citatur:
Nec tua privatis creſcunt aeraria damnis.

500. Mu-

id eſt fluxus, ut recte interpretes. ita *agere undas* fluvius & fons dicitur, de quo ad Calpurn. II. Ecl. 58. de voce *irriguus* vid. Broukh. ad d. Tibulli locum. & Comm. ad Calpurn. II. Ecl. 35. pro *deflexerat* etiam *deduxerat* Oxon. quo vocabulo in ſimili re utitur Tacit. I. Annal. 79. *ſi amnis Nar in rivos deductus ſuperſtagnaviſſet.* in *juſſerat* vim elegantem recte notat Barthius, unde *parentem undam* vocat Ovid. II. Amor. XVI. 35. ubi vide. BURM.

483. *Averſo migrare meatu*] codex meus vetus *tranſire.* DELR. *adverſo* Voſſ. Exc. Oxon. Leid. Lovan. Wolf. & edd. Vicet. Parm. Ald. Colin.

486. *Petit*] *petunt* Exc. Voſſ.

Projecta fraude Gelonus] *pelle* bene cum Iſingrino Raphelengius. probant Lucenſ. & Gyrald. Bell. Get. 481. *pellita Getarum Curia.* & Lib. II. in Rufin. 85.

Moerent captivae pellito judice leges. HEINS.

488. *Animisque paratos*] *animisque probatos*, non *paratos*, Patavin. HEINS. Nihil muta. Virg. II. Aeneid. 799. *Convenere animis opibusque parati.* & *paratus* proprie de milite. vide ad Petron. CXXX. ſic in alia re, *vina parant animos* Ovid. I. Art. 237. & Remed. Amor. 801. Salluſt. Catil. LVIII. *vos moneo, ut forti atque parato animo ſitis*, quem ante oculos potuit habere noſter. BURM.

489. *Legis*] *regis* Oxon. & mox pro *regimur* Junian. *gerimur. votis regimur* Oxon. *fruimur regimurque* Oxon. Leid. & Lovan.

491. *Judicibus notis regimur*] Male haec diſtinguebantur. HEINS.

493. *Ceu placido*] Barth. *cum placido* corrigit. *ſeu* in Oxon.

Imminet] *veniet* Wolff.

494. *Non crimina*] *nec crimina* Lov. *non funera* Wolff. a m. pr. & ſequens verſus margini adſcriptus.

497. *Infelices tabulae*] Auctionales, de quibus Ambroſius Epiſt. Lib. II. DELR. Proſcriptiones Syllae & Triumvirorum intelligit. ita *feralem tabulam* dixit Flor. III. 22.

498. *Opes avidas*] Nonnulli vulgati *avidis*. DELR. Vetus liber *avida ſector* praefert. Antonius olim dictus ſector Pompeii, quia bona ejus in ſubhaſtatione redemerat. Cicero dixit *ſectores bonorum & collorum.* vide L. Pacatum de Maximo. in aliis codicibus & excuſis, *Avidas emptor*, quod non adeo malum eſt. CLAVER. *Avida ſector non voce citatur* primus ex ſuo libro Claverius reſtituit, quod Lucenſis ac Gyraldinus confirmant, meritoque ſecutus eſt Raphelengius; quem hoc nomine non debuit exagitare vir doctus. ſed bene, quod palinodiam curis ſecundis cecinit. vulgo *avidis emptor non voce citatur.* HEINS. Edd. veteres, *non haſta refixas Vendit opes avidis. emptor* &c. niſi quod Iſingr. & Gryph. *opes avidas* habeant. *avida* illa vox vix placet. ſi *rabida* legeretur, praeferrem, aut veteri lectioni *avidis* inhaererem. *refixa* Lovan. Wolff. *refixo* Cod. Barth. praeterea *Non cum felices* Wolff.

500.

Munificus largi, ſed non & prodigus, auri.
Perdurat non emta fides: nec pectora merces
Adligat. ipſa ſuo pro pignore caſtra laborant.
Te miles nutritor amat. quae denique Romae
Cura tibi? quam fixa manet reverentia Patrum?
Firmatur ſenium juris, priſcamque reſumunt
Canitiem leges, emendanturque vetuſtae,
Acceduntque novae. talem ſenſere Solonem
Res Pandioniae. ſic armipotens Lacedaemon
Deſpexit muros rigido munita Lycurgo.
Quae ſub te vel cauſſa brevis, vel judicis error
Negligitur? dubiis quis litibus addere finem

Ju-

500. *Munificus laudis, ſed non es prodigus auri*] Si hanc lectionem ſequamur, Stilichoni avaritiam exprobraverit Claudianus, quod minime voluit. Iſingrinus *largis* pro *laudis*. id amplexus Raphelengius; quem miror non vidiſſe *largi* legendum, ut probe Oxon. & Regius, qui etiam *ſed non &* cum aliis nonnullis & ſchedis Gudianis, quod ἐμφατικώτερον. Adi notas noſtras ad Lib. IV. Met. Naſon. 273. *Munificus largi auri.* probe. puto in quibusdam exemplaribus olim lectum, *lauti auri*, inde *laudis* factum. pro vulgata ſcriptura nollem ſtaret Barthius. Heins. *largis* Wolff. illud *largi auri* parum placet. forte, *Munificus, largus, ſed non & prodigus auri.* nam & liberales ſive *largos*, a *munificis*, ſive *beneficis*, quod idem notat, diſtinguit Cicero & alii. *munifici* enim ſunt, qui publice omnibus fere grata faciunt, & prompte opera, virtute, & induſtria benefici & liberales ſunt. ita *munificentiam* Titi Sueton. cap. VII. diſtinguit a liberalitate, & illam in publice exhibitis ſpectaculis &c. celebrat, ut & Caeſaris cap. X. ſic Tiber. 48. *publice munificentiam bis omnino exhibuit.* quia vero *largitas* in vitium facile degenerat, addit, *ſed non & prodigus*, reſpiciens illa Ciceronis II. de Offic. 16. *duo ſunt genera largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales.* ubi late de illis virtutibus agit Cicero. poſſet tamen ſervari lectio vulgata, ſine ullo avaritiae opprobrio, ut nimirum laudes & praemia virtutis non parce congeſſerit in bene meritos; ſed non facile auro & argento illos donaverit. & forte ante oculos habuit Auguſti inſtitutum, contrarium Honorii moribus, qui, teſte Suetonio cap. XXV. *dona militaria, phaleras & torques, & quidquid auro argentoque conſtaret, quam vallares ac murales coronas, quae honore praecellerent, dabat. has quam parciſſime & ſine ambitione, ac ſaepe etiam caligatis tribuit.* ita ut Honorius facilius laudaret milites, quam donativis ſibi eos devinciret. nam, ut recte Livius, *laudibus non minus quam praemiis gaudent milites.* praemia & aurum ſaepe ambitioni dantur, laudes, quia fortes amant & magni faciunt. male vero Heinſius haec de Stilichone dici cenſet, quum omnia, quae praecedunt, *ſervire*, *militare*, *judices*, *proſcribere*, *publicare bona*, &c. Imperatoris ſunt partes. Burm.

504. *Quam fixa*] *quae fixa* Junian. *ſententia* Oxon. a m. pr.

505. *Firmatur ſenium juris*] Omnia antiquae conſuetudinis momenta ſervanda, idque melius ac rectius olim proviſum, ait ille. Claver. *Firmavit* Jun.

506. *Emendanturque*] At non convaleſcit planta, quae ſaepius transfertur, ait Seneca, & ſunt, qui ut aliquid ſui videantur adferre, etiam recta commutant. cavendum eſt etiam, ne legibus fundata reſpublica legibus evertatur. Claver. *vetuſtas* Junian. Sueton. Aug. XXXIV. *leges retractavit, quaſdam ex integro ſanxit.* quo reſpexiſſe Claudianum puto. Burm.

509. *Deſpexit muros*] Carmen iſtud in MS. Vicetin. & Paris. deſideratur. exſtat autem in Baſil. & cunctis Lugdun. & huic loco non male convenit. Delr. ignorant Wolff. Jun. Oxonienſes, Leidenſes, & Lovan. & edd. veteres Parm. Ald. & Colin. *reſpexit* Exc. Voſſ. *mutata Lycurgo* Exc. Voſſ.

510. *Quae ſub te vel cauſa gravis*] *brevis* meliores ſcripti. recte. Quamvis parvam, vel minimi momenti, intellige. *Brevis* enim non magnus, *longus* magnus. Ovidio quoque Epiſt. VII. 188. *brevis impenſa.* in Faſtis IV. 692. *rus breve*, & *brevis urna.* & hujus imitatione Symmacho *brevis ſumptus.* Lampridio, *breve poculum.* contra *longa dos* apud Apulejum in Apologia. & Graecis μακρὰ ὤνια, μακρὸν τίμημα. ſic Lib. I. de laud. Stilich. 42. *Nil breve moliri.* hoc eſt, nihil parvum aut humile. ubi tamen nonnulli *leve.* potuit & hic *cauſa levis* a Claudiano nobis eſſe relicta. *Negligitur* pro *Nec legitur*

ſcri-

Juſtior, & merſum latebris educere verum?
Quae pietas, quantusque rigor, tranquillaque magni
Vis animi, nulloque levis terrore moveri;
Nec nova mirari facilis! quam docta facultas
Ingenii, linguaeque modus! reſponſa verentur
Legati, gravibusque latet ſub moribus aetas.
Quantus in ore pater! radiat quam torva voluptas
Frontis, & Auguſti majeſtas grata pudoris!
Jam patrias inples galeas: jam cornus avita
Tentatur vibranda tibi. promittitur ingens
Dextra rudimentis, Romanaque vota moratur.
Quis decor, incedis quoties clipeatus, & auro
Squameus, & rutilus criſtis, & caſſide major!
Sic quum Threïcia primum ſudaret in haſta,
Flumina laverunt puerum Rhodopeïa Martem.
Quae vires jaculis! vel quum Gortynia tendis
Spicula, quam felix arcus, certique petitor
Vulneris, & juſſum mentiri neſcius ictum!

Scis,

ſcribendum in Electis vir politiſſimus Philippus Rubenius vidit, mutata diſtinctione. & ſic Lucenſis cum tribus aliis. *Certior* etiam non *juſtior* prior Moreti & unus Mediceus, quomodo Feſcenninis vs. 2. *Partibus ſagittas tendere certior.* Adeantur annotata Conſul. Olybrii vs. 187. pro *rigor* alii *vigor*. HEINS. *Non legitur* Junian. Leid. a m. s. *brevis* probat etiam Markland. ad Stat. IV. Silv. IX. 34. & habent Wolf. & Vicetin. *cauſſa gravis* Parm. Ald. & aliae. eadem variatio apud Ovid. III. Art. Am. 575. *brevis cauſſa* eſt lis de minima re, quales ſolebant auſpicandi gratia initio anni apud Praefectum urbis Latinarum cauſſa creatum agi. Sueton. Neron. VII. *qui auſpicatus jurisdictionem celeberrimis patronis, non tralaticias, ut adſolet, & breves, ſed maximas plurimasque poſtulationes certatim ingerentibus. terror judicis* dictum, ut apud Phaedr. III. Fab. XI. 41. & IV. IV. 33. *quis judicis error* Leid. alter. a m. s. non male. BURM.

512. *Educere*] *deducere* Junian.

513. *Rigor*] Dictio elegans pro ſeveritate. Vellejus dixit, *mores rigore ac lenitate mitiſſimos.* Caſſiodor. *De rigore principis admonerent.* CLAVER. *vigor* Vicetin. eadem variatio Conſ. Olymbr. 42. vid. ad Ovid. IV. Epiſt. 118. & alibi ſaepe. BURM.

515. *Quam docta facultas*] Non *quae* Lucenſis, Iſingr. & octo alii. ſic infra v. 518. *quam torva voluptas Frontis. radias* etiam quintus Vatic. HEINS.

517. *Latet*] *timet* Junian.

518. *Quantus in ore pater! radiat*] ita edd. Vicet. Parm. Iſingr. Colin. Gryph. vulgo *quantus in ore pater radiat. quam parva voluptas* marg. Iſing. forte, *quam torva venuſtas frontis*, ut rigorem mixtum placidae fronti velit, ut ſaepe Panegyrici. vid. ad Vellej. II. 98. Statius Lib. I. Sylv. I. 15. de Domitiano, *juvat ora tueri Mixta notis belli, placidamque gerentia pacem.* BURM.

521. *Vibranda*] Vetus liber & Vicetin. *vibrata.* DELR. ita & Exc. Voſſ. Barthii Cod. & ed. Vicet. quae diſtinguit poſt *tentatur. conus* pro *cornus* Oxon. eleganter vero *promittitur*, quod docet nihil novandum in Valer. Flacc. I. 272. *Phryxi promittitur abſens Vellus. ingens dextra*, ut Heroibus & Diis datur *magna* & *ingens manus.* de qua vid. ad Abinov. Eleg. in Druſum v. 224. BURM.

522. *Moratur*] *moratus* Leid.

524. *Caſſide major*] Quia caſſis auget ſtaturam. vid. Savar. ad Sidon. Apollon. Carm. II. vs. 5.

526. *Puerum*] *purum* Vicetin.

529. *Juſſum mentiri neſcius ictum*] MS. *viſum*, quod cur non recipiamus? DELR. *viſum* ex ſuo libro Delrius, quomodo & multi noſtrorum cum Gudianis ſchedis. fruſtra. Ovid. Epiſt. XVI. 364.

Figitur in juſſo noſtra ſagitta loco.

paulo ante *tendis*, non *tendit*, probe ſcripti omnes. HEINS. *Corimbia tendis* Lovan. a m. pr. *inviſum* Junian. *viſum* Wolf.

532.

Scis, quo more Cydon, qua dirigat arte ſagittas
Armenius; refugo quae ſit fiducia Partho.
Sic Amphioniae pulcher ſudore palaeſtrae
Alcides pharetras, Dircaeaque tela ſolebat
Praetentare feris, olim domitura Gigantas,
Et pacem latura polo: ſemperque cruentus
Ibat, & Alcmenae praedam referebat ovanti.
Caeruleus tali proſtratus Apolline Python
Inplicuit fractis moritura volumina ſilvis.
Quum vectaris equo, ſimulacraque Martia ludis,
Quis molles ſinuare fugas, quis tendere contum
Acrior, aut ſubitos melior flexiſſe recurſus?
Non te Maſſagetae, non gens exercita campo
Theſſala, non ipſi poterunt aequare bimembres.
Vix comites alae, vix te ſuſpenſa ſequuntur
Agmina: ferventesque tument poſt terga dracones.
Utque tuis primum ſonipes calcaribus arſit,
Igneſcunt patulae nares: non ſentit arenas
Ungula, diſcuſſaeque jubae ſparguntur in armos.
Turbantur phalerae: ſpumoſis morſibus aurum
Fumat: anhelantes exundant ſanguine gemmae.

Ipſe

532. *Pulcher*] vid. ad Virgil. VII. Aeneid. 657. *pulcbrum ſudare* Wolſ. a m. prim.

533. *Dircaeaque*] Non inepte vetus liber *Dictaeaque*, hoc eſt *Cretenſia*, quae erant praeſtantiſſima. poteſt tamen vulgata etiam lectio defendi. Delr. Priſci nonnulli *Dictaeuque*, quod perperam arripuit Delrius. Quid enim Herculi Thebano cum Cretenſibus ſagittis? mox *Gigantas* pro *Gigantes* unus Petav. & Bonon. accuſativo Graeco, ut apud Ovidium, Statium, alios poëtas libri meliores. de quo ad Naſonem I. Met. 152. Heins. *directaque tela* Oxon. a m. s. ſic apud Virgil. VI. Ecl. 56. in Rotterd. Cod. erat *Dircaeae Nymphae*. *Parentare feros* Wolf.

536. *Alcmenae*] *Armeno* Junian.

538. *Fractis*] *factis* Wolf.

Moritura volumina] Malim *moribunda* Heins.

539. *Ludis*] vid. ad Sueton. Neron. XXXV.

540. *Sinuare*] *ſimulare* marg. Iſingr.

Tendere contum] *curſum* volebat Markland. ad Stat. V. Silv. II. 115. quae cum obvia ſit locutio, de qua egit Heins. ad VI. Conſ. Honor. 291. & nos ad Ovid. II. Met. 547. non veroſimile videtur eam mutatam a librario. *contum tendere* eſt eum emittere in hoſtem, nam ad equi latus contum gerebant loro ligatum, quem emittere & relegere poterant. ita Statius II. Achill. 418.

Quo Macetas ſua geſa citent, quo turbine contum
Sauromates, falcemque Getes, arcumque Gelonus.

Tenderet. inde *frenator Sarmata conti* Valer. Flacc. VI. 162. ubi plura dixi. ita & *tendere ſagittas* & *ſpicula* modo v. 527. cum proprie arcus tendatur. Horat. I. Od. 29. *doctus ſagittas tendere Sericas Arcu.* Virgil. V. Aeneid. 489. *quo tendant ferrum*, id eſt ſagittam. & 508. *pariterque oculos telumque tetendit.* vid. & Feſcenn. vs. 2. & I. Laud. Stil. 119. Burm.

541. *Acrior*] *Aptior* Lovan. *doctior* Voſſ.

545. *Tument*] *timent* Junian. Wolf. *poſt bella dracones* Exc. Voſſ.

546. *Tuis*] *tuus* Junian. qui & *primus*.

550. *Fumat*] *ſpumat* Junian. Leid. vid. ad Phaedr. III. 6. terga *fumant*, ora & frena *ſpumant*. hic tamen admitti poteſt, quia ſpumans morſibus aurum, id eſt frena fumum edere quemdam & vaporem fingit. ſed inconcinnum *ſpumoſis morſibus ſpumare*. Burm.

Exudant ſanguine gemmae] Vetus liber & vulgati antiquiores, *exundant*. Delr. *Exundant* rectius libri plerique, quam *exſudant*. Lib. III. de Rapt. 127.

Ipſe labor pulviſque decent, confuſaque motu
Caeſaries. veſtis radiato murice Solem
Conbibit: ingeſto criſpatur purpura vento.
Si dominus legeretur equis, tua poſceret ultro
Verbera, Nereïdum ſtabulis nutritus, Arion:
Serviretque tuis, contemto Caſtore, frenis
Cyllarus, & flavum Xanthus ſpreviſſet Achillem.
Ipſe tibi famulas praeberet Pegaſus alas,
Portaretque libens: melioraque pondera paſſus
Bellerophonteas indignaretur habenas.
Quin etiam velox Aurorae nuntius Aethon,
Qui fugat hinnitu ſtellas, roſeoque domatur
Lucifero, quoties equitem te cernit ab aſtris,
Invidet, inque tuis mavult ſpumare lupatis.
Nunc quoque quos habitus, quantae miracula pompae
Vidimus, Auſonio cum jam ſuccinctus amictu
Per Ligurum populos ſolito conſpectior ires,
Atque inter niveas alte veherere cohortes:
Obnixiſque ſimul pubes electa lacertis
Sidereum geſtaret onus! ſic numina Memphis
In vulgus proferre ſolet. penetralibus exit
Effigies; brevis illa quidem: ſed plurimus infra
Liniger & poſita ſuſpirat veſte ſacerdos,

Te-

127. *exundat ab ubere ſanguis.* ubi plura. mox *Ipſe labor pulviſque decent*, non *decet*, duo Vaticani & Helmaeſtadienſis. HEINS. Difficilis ſaepe dijudicatio inter haec duo verba, quae in ſcriptis codicibus ſemper commutata, quia *exudant* ſcribentes pro *n* virgulam ſaepe ſuper ū ducebant. vid. Lucan. IX. 619. Stat. X. Theb. 160. ſupra II. in Ruſin. 68. ſic *undare* & *ſudare* confuſa. vid. ad Virgil. I. Georg. 88. *decent* Wolf. BURM.

551: *Confuſaque*] *concuſſaque* Oxon. *confuſaque mundo* Junian.

553. *Combibit*] Sic apud Juven. *bibit contracta cuticula ſolem.* Statius Lib. X. 669.

Fulminis haud citius radiis adflata cupreſſus
Combibit infeſtas & ſtirpe & vertice flammas.

CLAVER. *cum bibit* Wolf.

555. *Arion*] *Orion.* Leid. & Exc. Voſſ.

557. *Flavum*] *rigidum* Oxon. non male. in Lucenſi *fluum*, & deinde *u* inter *u* & *l* erat additum *fulvum. clarum* Pricaeanus. HEINS. *clarum* etiam Exc. Voſſ.

558. *famulas*] *famulus* Exc. Voſſ.

560. *Habenas*] *harenas* Junian.

561. *Aethon*] *Athon* Jun. Leid. *Aton* Oxon. *Alchon* Lovan. a m. s.

564. *Ab aſtris*] *ab auſtris* Oxon. mox *mallet* Exc. Voſſ.

Mavult] MSS. *mallet* DELR.

565. *Pompae*] *formae* Oxon. duo.

568. *Niveas*] Trebellius *albatos milites* dixit. quia videlicet caſtrenſia veſtimenta erant candida. DELR. Immo quia togas ſumebant in pompa. vid Barth. & inf. Epith. Honor. 295. & ſupr vs. 9. BURM.

570. *Memphis*] *Nymphis* Vicet. Parm. Iſingr. Colin. *nimphis* Wolf. *vel numina Memphis* Exc. Voſſ. mox *penetrabilis* Colin. vitioſe.

572. *Infra*] *intra* Exc. Voſſ.

573. *Laniger*] Iſidis ſacerdotes non alia quam linea veſte utebantur, unde a Juvenale & Martiale *Linigeri* vocantur. quare mendoſe meus MS. *Laniger.* DELR.

Impoſito ſuſpirat veſte ſacerdos Teſtatus] Ita locum hunc legendum ſagaciſſimus Gronovius ex Leidenti

Teſtatus ſudore Deum. Nilotica ſiſtris
Ripa ſonat, Phariosque modos Aegyptia ducit
Tibia: ſubmiſſis admugit cornibus Apis.
Omnis nobilitas, omnis tua ſacra frequentant
Thybridis & Latii ſoboles. convênit in unum
Quidquid in orbe fuit procerum: quibus auctor honoris
Vel tu, vel genitor. numeroſo Conſule Conſul
Cingeris, & ſocios gaudes admittere Patres.
Inluſtri te prole Tagus, te Gallia doctis
Civibus, & toto ſtipavit Roma Senatu.
Portatur juvenum cervicibus aurea ſedes,
Ornatuque novo gravior Deus. aſperat Indus
Velamenta lapis, pretioſaque fila ſmaragdis
Ducta virent. amethyſtus ineſt; & fulgor Hiberus
Temperat arcanis hyacinthi caerula flammis.
Nec rudis in tali ſuffecit gratia textu:
Auget acus meritum, picturatumque metallis
Vivit opus, multaque ornantur ïaſpide cultus,

Et

denſi libro jam monuit Diatribes Statianae cap. 5. quod confirmant alii quinque ex noſtris. idque jam ex parte viderat in Electis Lib. II. cap. 12. politiſſimus Gevartius. vulgo, *impoſita ſuſpirans veſte ſacerdos Teſtatur.* deinde *Pharios* pro *varios* bene ſcripti, quod ab aliis jam animadverſum. in ſchedis Gudianis pro diverſa ſcriptura & Exc. Voſſ. *voce* non *vecte*. Heins. *Veſtis* & *vectis* etiam commutata VI. Conſ. Hon. 48. *Laniger* multi ſcripti & ed. Vicet. vid. ad Ovid. II. Amor. II. 25. & I. Art. 47. & Gratium v. 42. *ſuſpirant* Wolf. ſed mihi maxime arridet ſcriptura Codd. Oxon. Voſſ. & Lovan. & edit. Vicetinae, *& poſita ſuſpirat veſte ſacerdos*, ut ſimularint majus vero pondus & onus hi inpoſtores, qui brevem imaginem, ut gravem portabant cum ſudore. *pondus* Diis adſcribi notum. veſtis etiam ſupponitur imagini, aut ferculo inponi humeris. vid. Barth. *ſuſpirans* Voſſ. Leid. & Edd. veteres. *Pharios* jam Aldus dedit. ita *Pharium* pro *vario* etiam reſtitutum Epith. Honor. 50. Burm.

575. *Variosque modos*] Vetus liber *Phariosque*. quod placet. eo pacto Statius in Epicedio Patris, *Pharios dolores*. Delr. *fractosque* Junian. *turba ſonat* Oxon.

576. *Submiſſis admugit*] *ſubmiſſisque* prior Moreti, graviori ſono. deinde *frequentant*, non *frequentat* novem libri. Heins. *adjungit* Wolf.

579. *Quidquid in orbe fuit*] *ubique* prior Moreti. ſic ſupra v. 388. *ſit Nilus ubique Veſter*. Lib. I. de Raptu v. 59. *quidquid ubique Gignit materies*. Heins. *in ore* Exc. Voſſ. *actor honoris* eadem, ut & ed. Vicet. male. vid. ad I. in Eutrop. 170. Burm.

582. *Gallia*] Togata ſcilicet vel Inſubria, cujus caput Mediolanum, quo in honorem Principis Roma lumina ſui ſenatus miſerat. Claver. De doctis circa haec tempora Gallis, ſed tranſalpinis, vid. ad Rutil. I. 209. & hic Barthium eadem fere iterantem. Burm.

586. *Velamenta*] *Veſtimenta* Oxon.

587. *Ducta virent*] *Mixta* Oxon. a m. ſ. *Buſta* Leid. a m. prim. *nitent* Exc. Voſſ. male, vid. ad Ovid. III. Amor. VI. *hibernus* Wolf. ut & ſupra exhibebat vs. 393. Burm.

589. *Gratia*] *Graecia* Voſſ.

590. *Metallis*] *Metallus* Oxon.

591. *Multaque ornantur iaſpide vultus*] *cultus* ſcribendum cum priore Moreti, Oxon. Helmaeſtadienſi & uno Mediceo. ita II. de laud. Stilich. 366. *Latii ſederunt pectore cultus*. Mazarin. *oneratur*, quod & placet. ſic VI. Conſ. Hon. 528. *baccis onerat candentibus aures*. Lucenſ. *multa remorantur*. id quod de nihilo non eſt, praeſertim ſi legas *remoratur*, propter rigorem ſuum ſcilicet, ut mox dicturus. *multa variantur* unus Mediceus. *hortatur* in nonnullis. Forte *animatur*. ſequenti verſu malim *varias ſpirat figuras*, quam *variis figuris*. Bell. Gildon. 285. *verba ſoli ſpirantia virus*. Lib. II. in Stilich. 340. *inſigne Minervam Spirat opus*. quomodo

ſarig.

Et variis ſpirat Nereïa bacca figuris.
Quae tantum potuit digitis mollire rigorem
Ambitioſa colus? vel cujus pectinis arte
Traxerunt ſolidae gemmarum ſtamina telae?
Invia quis calidi ſcrutatus ſtagna profundi
Tethyos invaſit gremium? quis divitis algae
Germina flagrantrs inter quaeſivit arenas?
Quis junxit lapides oſtro? quis miſcuit ignes
Sidonii rubrique maris? tribuere colorem
Phoenices, Seres ſubtemina, pondus Hydaſpes.
Hoc ſi Maeonias cinctu graderere per urbes,
In te pampineos transferret Lydia thyrſos,
In te Nyſa choros. dubitarent orgia Bacchi,
Cui furerent: irent blandae ſub vincula tigres.

ſcripti. Lib. I. de Rapt. 6. *totum ſpirant praecordia Phoebum.* Idyllio de Phoenice v. 96. *divinos ſpirant taria fumos.* ut & ibi legendum puto. Statius Theb. III. 329. *mens altum ſpirat honorem Conſcia factorum.* Idem Pietate Abaſcantii, v. Silv. I. 230.

——— nil longior aetas
Carpere, nil alvi poterunt vitiare labores
Siccatam membris. tantas venerabile marmor
Spirat opes. ſic vetuſta editio Parmenſis. vulgati *Sepit opes.* Theb. IV. 410.

Non alacri penna aut verum ſpirantibus exſtis.

ubi male Lindenbrogius reponit *ſalientibus.* noſter Gigantomachia v. 40. ex optimo codice Vaticano:

Hic ſibi promittit Venerem, ſpiratque Dianae
Conjugium. HEINS. Ego contra ſcriptos nihil moveo. nam utroque caſu gaudet hoc verbum. & alia ejus generis. vid. ad Valer. Flacc. VI. 157. & Grat. Cyneg. 375. ipſe noſter Epith. Honor. 124. *blando ſpirantem numine ceſton.* illud *animatur* inluſtrari poſſet ex notis ad III. Rapt. 386. pro *ornantur, animantur* probat etiam Markland. ad Stat. I. Silv. I. 21. & ad II. III. 53. *cultus* Wolf. BURM.

593. *Quae tantum*] *Quae potuit tantum* Oxon.

594. *Ambitioſa colus*] *Ingenioſa* Regius. ut Lib. II. de Rapt. 41.

Pectinis ingenio numquam felicior arti
Contigit eventus.

mox *gemmarum flamina*, non *ſtamina*, ſex ſcripti. HEINS.

595. *Traxerunt*] *Texerunt* Exc. Voſſ. Lovan. *flamina taedae* Exc. Voſſ.

596. *Scrutatus*] *ſcrutatur* Leid. *Invida quis* Exc. Voſſ. *ſcrutatus regna* Ambroſ. non male. ita apud Ovid. XIV. Met. 331. pro *ſtagnum nemorale Dianae*, ex MSS. reſtitutum *regnum.* BURM.

597. *Invaſit*] *inviſae* Junian. an *inviſit?*

598. *Germina*] *Gramina* Junian.

599. *Quis miſcuit*] *aut quis miſcuit* Junian. forte, *Quis tinxit lapides oſtro.* nam *jungere* lapides purpurae nulla ars eſt. BURM.

601. *Pondus*] *nudus* Junian. *pontus* Oxon. *ſubtegmina* Wolff.

602. *Hoc ſi Maeonias cinctu*] *vultu* Lucenſis, & multi alii. quod viri docti ſequuntur. ſcripti quidam, *cultu.* nihil mutandum ad Conſ. Olybr. vs. 178. dixi. nam de *cinctu Bacbi*, quod paulo poſt ſequitur, vulgatae ſcripturae controverſiam non eſſe movendam ſatis evincit, quam & primus Vaticanus & ex ſcriptis melioribus complures tuentur. *Maeonidas urbes* praeterea tert. Vaticanus & Rottendorph. cum uno Petaviano & Oiſeliano. idem Oiſelianus *cum tu graderere*, pro *comptu.* HEINS. *vultu* Gronov. Diatr. Stat. pag. 56. & ita Wolff.

603. *Proferret Lydia thyrſos*] *Transferret* Iſingr. Gyrald. Lucenſ. & octo alii. probe. noſter Epigr. v. I.

Transferat huc liquidos fontes Heliconia Nais.

Ovid. Lib. I. de Remed. Amor. 164. ut quidem cum membranis legendum:

Tranſtulerat vires Graecia tota ſuas.

deinde *dubitaſſent* pro *dubitarent* Lucenſ. & ceteri magna ex parte. HEINS. *praeferret* Parm. *dubitaſſent* Wolff.

604. *Nyſa*] *viſa* Vicetin.

605. *Cui furerent*] ex Statio VII. Theb. 678. *utinam ipſe veniret, Cui furis.*

Talis Erythraeis intextus nebrida gemmis
Liber agit currus, & Caſpia flectit eburnis
Colla jugis: Satyri circum, crinemque ſolutae
Maenades adſtringunt hederis victricibus Indos:
Ebrius hoſtili velatur palmite Ganges.
Auſpice mox laetum ſonuit clamore tribunal,
Te faſtos ineunte quater. ſollemnia ludit
Omina libertas. deductum Vindice morem
Lex celebrat, famulusque jugo laxatus herili
Ducitur, & grato remeat ſecurior ictu.
Triſtis conditio pulſata fronte recedit.
In civem rubuere genae: tergoque removit
Verbera permiſſi felix injuria voti.
Proſpera Romuleis ſperantur tempora rebus,
In nomen ventura tuum. permiſſa futuris

Dant

606. *Erythraeis*] *Eriteis* Oxon. Leid. *Ericteis* Leid. *Eryćteis* Wolff. *Ariſtaeis* Exc. Voſſ.

607. *Caſpia flectit*] *Caſpida* Lovan. *nectit* Oxon. *ligare* dixit Conſ. Olybr. 81. & 1. Rapt. 279. & hoc *jugis* melius convenire videtur. Burm.

611. *Auſpice mox laetum*] Non *Aſpice* unus Ambroſ. & Tholoſ. quomodo legendum jam viderunt Clar. Gevartius Elect. Lib. 1. cap. XII. & in Obſervat. Lib. 1. cap. 21. Gronovius noſter. mox *Omina* non *Omnia* cum Delrio, Scaligero, Fabro in Semeſtribus, ac eodem Gronovio corrigendum. Confirmat Lucenſis & duodecim alii, ut fruſtra vulgatam lectionem tueatur Barthius. Heins.

613. *Omnia libertas*] Legendum *Omina*. Deſcripſerunt multi ſollemnia manumiſſionis, ſed nullus fuſius neque elegantius, quam hic noſter. Idem porro error Sidonii codices invaſit: *Qui maxima regni Omina privatus fugit*. male legebatur *Omnia*. Delr.

Vindice] Hic locus ad jus pertinens citatur a Cujacio in Obſerv. Vindex autem iſte fuit Vitelliorum ſervus, qui, quadam conjuratione patefacta, libertate ac civitate a Bruto donatus eſt. Claver.

614. *Laxatus*] *lapſatus* Lovan. *laſſatus* Oxon. Wolff. *ſervusque* Exc. Voſſ. *banili* Wolff. a m. prim.

616. *Triſtis conditio*] Non tam quia ſervi ſervitutisque vocabulum θανεῖν, ut ait Euripides, ἴσον τίθησιν, quam quia Ulpianus ſervitutem mortalitati comparavit, & Gajus ſervos quadrupedibus tradidit exaequari. Delr.

Pulſata fronte] Servius in VIII. Aeneid. ait, *Feroniam eſſe Nympham Campaniae libertorum Deam, in cujus templo, raſo capite, pileum accipiebant ſervi.* Sidonius, *quorum gaudentes exſpectant verbera malae.* ita ſacris initiatos Epiſcopus ferit, quod etiam contigit Ducibus Carinthiae. Circumagebatur etiam, inde *Vertigo una Quiritem facit* apud Perſium. Claver.

Recedit] *recedit In civem : rubuere genae.* ita diſtinguebant veteres editiones; ſed perperam. vide Barthium. utroque modo poſſe capi docet Gronov. ad Tacit. 11. Annal. 17. ubi de uſu eleganti praepoſitionis *in* egregia quaedam producit exempla. Burm.

618. *Permiſſi felix injuria voti*] Sic ſcripti fere omnes cum Aldo, non *promiſſi*. Praefat. Lib. II. in Rufin. 2. *permiſſis jam licet ire choris. permiſſi joci* Feſcenn. in nupt. Honor. Aug. *permiſſa quies* Valer. Flacc. VIII. 80. Statius pari mendo inquinatus Epithalamio Stellae Lib. II. Silv. II. 31.

Tu tamen attonitus (quamvis data copia tantae
Noctis) adhuc optas, permiſſaque numine dextro
Vota pares. Pone ô dulcis ſuſpiria vates,
Pone. tua eſt.

promiſſa vota ibi legebantur hactenus. neque aliter ſcribendum Achill. II. 266. *eripitur miſerae permiſſus Achilles*, ut jam vidit Gronovius. habes & *permiſſa vota* apud Sidon. Apollin. Carm. II. v. 23.

Ne vellet collega pius permittere voto
Publica vota tuo. Heins. vide ad Argum. Metam. Ovid. Lib. 1. fab. 9. & 1. in Eutrop. 173. & alibi haec verba confuſa.

619. *Proſpera*] *Aſpera* Junian. eadem varietas ſupr. v. 117. *ſecula rebus* etiam Ambroſ.

622.

Dant exempla fidem. quoties te curſibus aevi
Praefecit, toties acceſſit laurea patri.
Auſi Danubium quondam tranare Gruthungi
In lintres fregere nemus. ter mille ruebant
Per fluvium plenae cuneis inmanibus alni.
Dux Odothaeus erat. tantae conamina claſſis
Incipiens aetas & primus contudit annus.
Submerſae ſedere rates: fluitantia numquam
Largius Arctoos pavere cadavera piſces.
Corporibus premitur Peuce: per quinque recurrens
Oſtia barbaricos vix egerat unda cruores.
Confeſſusque parens Odothaei regis opima
Retulit exuviasque tibi. civile ſecundis

Con-

622. *Curſibus*] *caſibus* Wolff.

623. *Acceſſit*] *ſucceſſit* Exc. Voſſ.

624. *Gothunni*] ex veteri libro *Grutungi* legendum, de quibus in ſecundo libro in Eutropium. Delr. Tam hic, quam aliis apud poëtam noſtrum locis, *Gothunni* in vulgatis exemplaribus vocabantur, tanquam ex Gothis & Hunnis conflati. Libri ſcripti etſi mire inter ſe diſſentiunt, uno tamen conſenſu editam lectionem non agnoſcunt. *Gruthungos* gentem bellicoſam vocat Ammianus Lib. xxvii. nec aliter Oxonienſis & Leidenſis cum Schedis Gudianis. *Greothingi* in Faſtis Idatii appellantur. Iſingrin. & prim. Vatican. cum Aldo ac primis editionibus *Gruthunni*. alii codices *Grutongi*, *Grotungi*, *Grutonni*, *Grotunni*, *Grutunni*, *Grutingi*, *Gritongi*, & ſimilia. vir doctiſſimus ad Hiſtor. Aug. *Grothungi* legit. Sequenti verſu recte ſcripti ſere omnes *ter mille*, non *tibi*. *cum mille* Excerpta Gudii. mox pro *cuneis immanibus*, unus Medic. ſec. Vatic. & Palat. *navalibus*, ut alibi, *lituis navalibus arſit Hiſpanum Siculumque fretum*. Barthius *Gothunnos* vulgatam ſcripturam inmerito tuetur. Apud Conſtantinum Porphyrogennetem in Thematibus Γοτθῖνοι dicuntur. appoſite de hac ipſa victoria in Faſtis Idatianis a Philippo Labbeo editis, *Honorio nobiliſſimo & Evodio: bis conſulibus victi atque expugnati & in Romania captivi adducti gens Greotyngorum a noſtris Theodoſio & Arcadio*. primo enim conſulatu Honorii adhuc pueri id geſtum. Heins. *tranſnare* Vicet. Ald Iſingr. Colin. Gryph. *Grotunni* Parm. *Grutunni* Vicetin.

625. *Plenae*] *penae* Junian.

626. *Odothaeus*] Promotus dux peditum in Thracia Odotheum navigiis adgreſſus, Zoſimo auctore, tantam ſtragem edidit, ut flumen cadaveribus oppleretur. Claver. *Edotheus* Exc. Voſſ. *Othodovus* Lovan.

Claſſis] *fraudis* Oxon.

627. *Incipiens aetas*] Honorius natus eſt Conſtantinopoli anno 384. Septembri, Ricomere & Clearcho Conſſ. ſed tunc verius renuntiatum aut deſignatum arbitror. Claver.

Concutit] Docent veteres libri *contudit* reponendum. Delr. *contudit* etiam nonnulli ex noſtris, quomodo Delrius aliique jam emendandum viderunt. vulgo male, *contulit*. bello Getico 602. *tanta nec clade ſuperbum Contudimus Tanaim*. Lib. i. in Stilich. 189. *non Marte Suēvos Contudimus*. vi. Conſ. Honor. 302. *Retudit hoſtiles animos*, ut illic legendum. apud Silium Lib. i. 33. *conamine primae Contuſo pugnae*. Poſſet & legi *Incipiens aeſtas*. ſequenti verſu pro *ſubmerſae*, unus Pulmanni, *ſuccenſae*. placet, pro incenſae. Heins. *contudit* edd. Vicet. Ald. Colin. & aliae. *contulit* Wolff. de verbo *contundere* vid. ad Ovid. iv. Faſt. 628. *ſubtractae ſedere* Junian. *cecidere* Cod. Barthii. forte *ſubmerſae ſidere*, ut a *ſido* derivetur, cujus perfectum etiam male quidam *ſedit* faciunt. vide de confuſione horum verborum quae diximus ad Quintil. ii. Inſt. Orat. i. & ad Petron. xcvi. & quos ibi laudavi. in conpoſitis magis uſitatum, ita *reſiderat* Ovid. vii. Met. 76. *conſidit* noſter vi. Conſ. Honor. 238. *ſidere* vero proprie de navi in fundum eunte dicitur. vid. Schott. ad Corn. Nepot. Chabr. cap. ult. & Heinſ. inſ. ad bell. Gild. 221. Burm.

629. *Largius*] *longius* Leid. a m. pr.

630. *Quinque*] Hoc loci noſter Herodotum, Ephorum, & Dionyſium ſecutus, Danubio quinque oſtia tribuit. ſed eidem Plinius, Tacitus, Ptolomaeus ſex, & Strabo, Ovidius, Seneca, Statius, Valerius Flaccus, Solinus, Ammianus, Sidonius ſeptem adſcribunt. Delr. *per quinque recurſus* Junian.

633. *Parens*] *pares* Parm.

634. *De-*

Conficis auſpiciis bellum. tibi debeat orbis
Fata Gruthungorum, debellatumque tyrannum.
Iſter ſanguineos egit, te Conſule, fluctus.
Sed patriis olim fueras ſucceſſibus auctor,
Nunc eris ipſe tuis. ſemper venere triumphi
Cum trabeis, ſequiturque tuos Victoria faſces.
Sis precor adſiduus Conſul, Mariique relinquas
Et ſenis Auguſti numerum. quae gaudia mundo,
Per tua lanugo quum ſerpere coeperit ora,
Quum tibi prodiderit feſtas nox pronuba taedas!
Quae tali devota toro, quae murice fulgens
Ibit in amplexus tanti Regina mariti?
Quaenam tot Divis veniet nurus, omnibus arvis
Et toto dotanda mari? quantusque feretur
Idem per Zephyri metas Hymenaeus & Euri!

634. *Debeat*] *debuit* Lovan.

636. *Iſter ſanguineos egit, te Conſule, montes*] Ita primae editiones & ſcripti omnes. Vulgati duos verſus pro uno nobis obtrudunt:

Iſtos ſanguineos egit, te conſule, fluctus.
Alpinos genitor rupit, te conſule, montes.

cujus id liberalitati debeamus, incertum, niſi quod ſuſpectus hic Iſingrinus. Barthius tamen pro vulgatis exemplaribus praefracte pugnat. Quis non videt poſteriorem verſum languere? nam cur *Alpinas rupes* non dixit, ut poëtae loquuntur? *ſanguinei montes*, quomodo Virgil. I. Aeneid. 105. *praeruptus aquae mons.* & apud Ovid. I. Triſt. II. 19. *quanti montes volvuntur aquarum.* Cadavera in Iſtrum praecipitata intelligit. *acervos cadaverum* dixit I. in Stilich. 186.

——— *Geticisque tumens Alpheus acervis*
Tardius ad Siculos etiamnum tendit amores.

HEINS. *Montes* dici de aqua tempeſtate vehementi concitata, obvium eſt. ſed de fluvio volvente cadavera, aut ſanguineam aquam, dici inauditum eſt. & certe vox illa repetita ex ultima adulterini ſequentis. deinde *egit* notat currentem fluvium. vid. ſupr. vs. 481. fingunt ſaepe Poëtae flumina ſtipata cadaveribus, & ſanguine adjuta eluctari tamen in mare. vid. Lucan. II. 212. & ſeqq. & ibi interpretes. Lib. III. 573. & alibi. ſed *ſanguinei* illi *montes* admodum diſplicent. BURM.

Alpinos genitor] de hoc verſu, quem recentiores vulgati addunt, omittunt cum MSS. antiquiores, quid dicam non ſatis ſcio. in praecedenti, ubi Lugdun. & Baſileens. *fluctus*, MSS. cum ceteris habent *montes.* DELR.

638. *Eris*] *erit* Oxon. *tuus* etiam Oxon. a m. pr. & Wolff.

639. *Tuos*] Miror hic Heinſium non emendaſſe *ſuos*, quid huic loco admodum accommodatum puto. BURM.

640. *Sis precor adſiduus Conſul*] Non *aſſidue* ſcripti. Forte, *aſſiduum*. HEINS.

Mariique relinquas] *Matrisque* Oxon. a m. prim. *relinquens* Leid.

641. *Gaudia mundi*] *mundo* Lucenſ. & Medic. unus cum tribus Vaticanis. rectius. HEINS.

642. *Serpere coeperit*] *creſcere coeperat* Junian.

643. *Quum tibi prodiderit*] Iſingr. Gyrald. & aliqui ex noſtris *protulerit*, quod alterius gloſſema. *prodere* enim proferre. Virgil. II. Aeneid. 260. *laetique cavo ſe robore produnt.* quomodo libri veterrimi. Valer. Flacc. VIII. 17.

Condita lethiferis prodit medicamina ciſtis.

ſic Carrionis liber, quod ille non intellexit. Avienus Fabul. XII.

Nunc inventa meis non prodis munera ciſtis.

cum veteri libro. Ovid. V. Faſt. 518.

Prodit fumoſo condita vina cado.

ut quidem veterrimi codices. non *promit* cum vulgatis. Lib. IV. Met. 655.

——— *laevaque a parte Meduſae*
Ipſe retroverſus ſqualentia prodidit ora.

ubi *protulit* etiam vulgo legitur. Plura ad Naſonem. ſequenti verſu *devota* pro *donata* ſcripti plerique, quod & vidit Raphelengius. HEINS. *feſtas vox* Junian. *pertulerit* Leid.

644. *Donata*] MS. *devota*. DELR. ita Aldus & alii. pro *murice*, *munere* Junian.

647. *Dotanda*] *donanda* Exc. Voſſ. *dotata* Leid.

O mihi ſi liceat thalamis intendere carmen
Connubiale tuis, ſi te jam dicere patrem!
Tempus erit, quum tu trans Rheni cornua victor,
Arcadius captae ſpoliis Babylonos onuſtus
Communem majore toga ſignabitis annum,
Crinitusque tuo ſudabit faſce Suevus:
Ultima fraternas horrebunt Bactra ſecures.

652. *Babyloniis onuſtus*] *Babylonos* meliores. recte. Nemeſianus Cyneg. v. 72.

——— utque intima frater
Perſidos, & veteres Babylonos ceperit arces.

Martial. Lib. VIII. Ep. XXVIII.

Non ego praetulerim Babylonos picta ſuperbae
Texta. ſic vetuſtus fratrum Puteanorum liber. vulgo *Babylonica picta ſuperbe. ſuperba Babylon* paſſim poëtis dicta. noſter Lib. I. in Eutrop. 335. *centum portis Babylona ſuperbam.* Lucan. I. 10.

Cumque ſuperba foret Babylon ſpolianda trophaeis.

Lib. VIII. 299. *murisque ſuperbam Aſſyrius Babylona domos.* HEINS. *victae ſpoliis* Exc. Voſſ. *Babylonos* vero per Graeciſmum, ut *Babylona* etiam ſupra III. Conſ. Honor. 200. & Propert. III. IX. 21. ſic & *Platona* Lucan. X. 181. & noſter Epiſt. ad Olybr. IV. *Cicerona.* vid. H. Steph. de Abuſu Ling. Graec. pag. 32.

653. *Majore*] *meliore* Exc. Voſſ. marg. Iſingr.

Annum] Id eſt Conſulatus, ut alibi ſaepe, qui quidem contigit anno 386. Itaque eum Flaccilla mater docuit ad primas curules reptare, ut poëtae verbis utar. ne vero quis miretur conſulem anniculum, id infelix auſpicium rei gerendae curavit Theodoſius; Deus enim infantium & lactentium praecipue curam gerit, nec dubito, quin Rex magnus filii ſui auſpiciis idem, ſi res poſceret, obtineat eventum. CLAVER.

Suevus] *Lyaeus* Jun. & edd. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. *Liebus* duo Oxon. & totidem Leid. Exc. Voſſ. & Wolff. *Licebus* Lovan. *Libeus* Voſſ.

655. *Horrebunt*] *horrebant* Oxon.

CL. CLAUDIANI
EPITHALAMII IN NUPTIAS
HONORII AUG. ET MARIAE
PRAEFATIO.

Surgeret in thalamum ducto quum Pelion arcu,
   Nec caperet tantos hoſpita terra Deos;
Quum ſocer aequoreus, numeroſaque turba ſororum
   Certarent epulis continuare dies;
Praeberetque Jovi communia pocula Chiron,
   Molliter obliqua parte refuſus equi;
Peneus gelidos mutaret nectare fontes,
   Oetaeis fluerent ſpumea vina jugis.
Terpſichore facilem laſcivo pollice movit
   Barbiton, & molles duxit in antra choros.

Ca-

1. *Surgeret*] Ad hujus imitationem compoſita eſt a C. Soltio praefatio Panegyr. Antemii Auguſti. Delr. Haec Pelei & Thetidis nuptias indicant, de quibus alibi. Ut vero haec plenius intelligas, vide Praefationem Sidonii in Epith. Ruricii & Iberiae, imitando enim explicat Claver.

Ducto quum] *cum ducto* Oxon: *Arcum* vero apud veteres hoc ſignificatu non fuiſſe in uſu, ſed *fornicem* ex Scholiaſte Ciceron. ad Act. 1 in Verr. 7. obſervavit Spanhem. Differt. xiii. de uſu & praeſt. Numiſm. p. 653. addit tamen Suetonio in Claud. 1. & xi. Tacito, & aliis ita uſurpatum. Ovidio etiam iii. Met. 30. *ducere* vero proprium verbum pro ſtruere. Ovid. iii. Met. 160.

Et levibus tophis nativum duxerat arcum.

ubi *ſtruxerat* quidam codices. male. vid. Broukh. ad Propert. 1. 7. 1. & Servium ad Virg. 1. Aeneid. 423. & Lucan. vi. 39. & ita *ſurgere* hic jungitur apte, ut apud Horat. iii. od. 3. *ter ſi reſurgat murus aheneus ductore Phoebo.* ut puto legendum. Burm.

4. *Certarent epulis*] *Certarent thalamis* Lovan

Epulis continuare dies] *Continuare dapes* prim. Medic quintus Vatic. & Palat venuſte. in nonnullis, *diem.* forte pro *datem.* Heins. Sic Horat. ii. Sat. vi. v. 108. *ſuccinctus curſitat hoſpes Continuatque dapes*, ubi eſt, in longum extrahit, nova fercula ſubminiſtrando. vide de hoc verbo Heinſ. ad Ovid. xiv. Met. 239. ſed hic *dies* praeſtat, quia per plures dies continuat e epulae. ita *continuare ſomnos* Ovid. xv. Epiſt. 30. eſt in multas noctes extendere. *continuare tempora* ii. Faſt. 54. Burm.

5. *Praeberetque*] Barthius ed. pr. *Praebiberetque*, quod tolerari poſſet, niſi pincernam feciſſet Chironem, non hoſpitem, ut in ſecunda editione. *praebere* eſt verbum proprium. ut Horat iii. od. xix. *quo praebente domum.* i. Sat. iv. 88. *praeter eum qui praebet aquam.* & ii. Sat. ii. 68. *nec ſic ut ſimplex Naevius unctam Convivis praebebit aquam.* & ita ſaepe alii. *communia* pocula opponuntur nectari, quo ſolebant Dii adſpergi. ſic dixit Ceres apud Ovid. vi. Met. 349. *uſus communis aquarum.* vel *communia* cum reliquis convivis, ut ita *communiter* Seren. Samon. xxxiii. Burm.

7. *Peneus*] *Peneique* Wolff.

Mutaret nectare fontes] *nectaris amnes* Putean. & Patav. *mutarat* Lovan. *miſceret* marg Iſingr. & quatuor alii. ego nihil muto. pro nectare Diis aquam ſuam potandam daret, quae Deorum numine nectaris guſtum dabat. vid. iv. Conſ. Honor. 168. Burm.

8. *Spumea*] *punica* Junian a m pr.

9. *Facilem*] *gracilem* marg. Iſingr. mox *mollis* Lovan. & edd. Vicet. Parm. Ald. ambigue. *ducit* etiam Exc Voſſ. de mollibus & duris choris vid. ad Calpurn Ecl iv. 129. *placidos* dixit ii. Rapt. Praef. 52. ubi vide Heinſium. Burm.

Carmina nec Superis, nec diſplicuere Tonanti,
Quum teneris noſſent congrua vota modis.
Centauri Faunique negant: quae flectere Rhaeton,
Quae rigidum poterant plectra movere Pholum?
Septima lux aderat coelo, totiesque renato
Viderat exactos Heſperus igne choros.
Tum Phoebus, quo ſaxa domat, quo pertrahit ornos,
Pectine tentavit nobiliore lyram.
Venturumque ſacris fidibus jam ſpondet Achillem:
Jam Phrygias caedes, jam Simoënta canit.
Frondoſo ſtrepuit felix Hymenaeus Olympo:
Reginam reſonant Othrys & Oſſa Thetin.

12. *noſſent*] *eſſent* Junian. *cognita vota* Vicetin. an *condita?*

13. *At Saturi*] Sic in veteri codice, cum alias *Centauri* nullo ſenſu. CLAVER.

Negant] Suſpecta mihi eſt haec vocula; quid tamen ejus loco reponi debeat, ignoro. DELR. In veteri codice *notant*. alii *negant*. quod non percipio. quid ſit vero *notare*, docet ſatis Virgil. in Bucol. Faunorum ſane fuit agreſtis avena, unde proprie cicuticines dixeris, neque adeo ſuavi cantilena exultavere, ut Jovi & magnis Diis eſſent voluptati. ſatis ergo fuit, ſi Cantauros Rhoetum & Pholum demulſerint, quare Ennius, *Verſibus, quos olim Fauni vatesque canebant*. CLAVER. *Notant* perperam Claverius, & illum ſecutus Raphelengius, cum Barthio, curis ſecundis: qui juvenilibus notis recte alteram ſcripturam amplectebatur, ut ad Statii Silvas jam monuit amiciſſimus Gronovius cap. XLV. vulgatam lectionem ſcripti noſtri conſtanter tuentur. HEINS. *Notant* Wolf a m. prim. *negant* edd. Vicet. Parm. Ald. & aliae. *negant* ſcilicet ſibi placere hos cantus, nec illis moveri ſe oſtendunt. BURM.

Craton] Audacter *Cratem* emenda, de quo Laërt. Lib. VI. vetus liber *Cratim*, mendoſe. DELR. *Rhoetum*. Virgil. *Centauros letho domui Rhoetumque Pholumque*. *Cratem* maluit Delrius, de quo Laërtius. CLAVER. *Rhoeten* Lucenſ. Gyrald. & quinque alii. quidam *Rhoetum*, Latina terminatione, quomodo Claverius. In pleriſque ſcriptis & vulgatis monſtra lectionum invenias. HEINS. *Craton* eſt in Vicetin. Parm. Ald. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. *Cracon* Cod. Leid. *Crathon* vel *Herchon* Exc. Voſſ. *Chaon* Wolf.

14. *Poterant*] *poterat* edd. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. Pulm.

15. *Totiesque renatus*] vetus liber *renato*. DELR. *renato* Lucenſ. Gyrald. & plerique alii. nonnulli *renatos*. mox *protrahit*, non *pertrahit*, idem Lucenſ. cum ſeptem noſtris. HEINS. *renato igne* rectum eſt. vide quae ad Valer. Flacc. II. 58. notata ſunt. Catullus Carm. V. ad Lesbiam, *Soles occidere & redire poſſunt*. BURM.

16. *Exactos*] *exhauſtos* Wolf.

17. *Achillem*] Aeſchylum ſequi Claudianus maluit, quam eos, qui Apollinem ab his nuptiis removerunt. DELR.

20. *Caedes*] *ſedes* Exc. Voſſ. *Simoonta* Voſſ. Cod. *Simeonta*. Wolf.

21. *Strepuit*] *tepuit* Lovan. Wolf.

CL. CLAUDIANI

EPITHALAMIUM

HONORII AUG. ET MARIAE

Hauſerat inſolitos promiſſae virginis ignes
Auguſtus, pronoque rudis flagraverat aeſtu.
Nec novus unde calor, nec quid ſuſpiria vellent,
Noverat incipiens, & adhuc ignarus amandi.
Non illi venator equus, non ſpiculae curae:
Non jaculum torquere libet. mens omnis aberrat
In vultus, quos finxit Amor. quam ſaepe medullis
Erupit gemitus! quoties incanduit ore

Con-

EPITHALAMIUM &c.] Tria Epithalamia valde bona, ut ait Scaliger Lib. v. Poëtices. Catulli duo, unum Papinii. Feſtivitas in Catullianis multa, & pura Venus e vero Latio. erectior Papinius. Claudianus neque numeris neque inventionibus cedit ipſis. CLAVER.

1. *Promiſſae*] *progreſſae* Lovan.

2. *Primoque*] MS. meus cum Vicetin. *pronoque*. DELR. *pronoque rudis* Lucenſis & caeteri plerique cum primis editionibus, neque aliter prim. Vaticanus & Oiſelianus pro diverſa lectione. quod minime explodi a Barthio debuit. apud Horat. II. Od. 33. *Lycus in aſperam declinat Pholoen.* & apud Naſonem IX. Met. 460. *Paulatim declinat amor.* unde liquet, cur noſter *pronum aeſtum* dixerit. vulgati *primoque*. HEINS. vid. ad Virgil. III. Aen. 69.

3. *Nec novus*] Exc. Voſſii ita hos verſus exhibent:

Sed novus unde calor, ſed adhuc ſecurus amandi
Noverat incipiens, nec quid ſuſpiria poſſent.

6. *Aberrat*] *oberrat* Leid. & Lovan. non male.

7. *In vultus quos finxit amor*] ſic vulgati quidam. alii, *in vulnus quod fixit*. vetus vero liber, *in vultus quos pinxit*. Virgil. IV. Aeneid. 4. *Haerent infixi pectore vultus*. DELR. *Finxit amor* optimus liber & excuſi. alias *pinxit*, quod falſi arguitur ex ſequentibus. CLAVER. *In vultus quos fixit amor.* Gyraldini libri lectionem & magni Scaligeri conjecturam hic expreſſimus. *quos fixit*, quos pectori ejus infixit. breviter dictum. vulgo, *in vulnus quos finxit*. Iſingrin. & ſeptem alii, *in vultus quod fixit*. primus Vaticanus & decem alii cum Gudianis excerptis, *In vultus quos pinxit*. quod impenſe arridet. quatuor, *In vulnus quod punxit*. *pinxit* duodecim. *finxit* unus. Barthius, *in vultus quis fixit Amor.* quod ille argutum vocat, mihi inſolens videtur. Vulgata ſcriptura ex illis Venantii Fortunati jam a Barthio adductis defendi poteſt;

Cordis erat requies oculis, animaque recurrens
Ad vultus, quos finxit Amor. niſi & illic ſcribendum: *Ad vulnus quod fixit Amor.* noſter paulo poſt vs. 46. de hoc ipſo Honorio: *tali ſolatur vulnera queſtu.* appoſite Cupido ipſe ad Venerem apud Statium Epithalamio Stellae Lib. I. Sylv. II. 83.

——— haud ulli vehementior unquam
Incubui, genetrix, iterataque vulnera fixi.

HEINS. *In vulnus quod pinxit* Wolf. Vicet. Parm. Neſcio, quam ex tot variis lectionibus eligam. vulgata ſenſum optimum facit. *In vultus quos fixit*, durum eſt *fixit* capere pro infixit pectori. in Heinſii lectione *vulnus figere* eſſet explicandum, quod vulnus fixit Honorius in pectore Mariae, ut in loco Statii; quum mihi vulnus infixum Honorio videatur intelligendum. quare praeferrem *in vultus*, (ſcilicet Mariae) *quos finxit Amor*, id eſt pulcherrimam puellam, quaſi a Cupidine fictam, Honorius omiſſa omni militari exercitatione aberrat in vultus Mariae, & ibi haeſit, ut ille apud Ovid. I. Amor. VIII. 14.

Haeſit, & in vultu conſtitit uſque tuo. BURM.

10.

Confeſſus ſecreta rubor, nomenque beatum
Injuſſae ſcripſere manus! jam munera nuptae
Praeparat, & pulchros, Mariae ſed luce minores;
Eligit ornatus; quidquid venerabilis olim
Livia, Divorumque nurus geſſere ſuperbae.
Incuſat ſpes aegra moras, longique videntur
Stare dies, ſegnemque rotam non flectere Phoebe.
Scyria ſic tenerum virgo flammabat Achillem,
Fraudis adhuc expers: bellatriceſque docebat
Ducere fila manus, &, mox quos horruit Ide,
Theſſalicos roſeo pectebat pollice crines.
Haec etiam queritur ſecum: Quonam usque verendus
Cunctatur mea vota ſocer? quid jungere differt,
Quam pepigit, caſtaſque preces inplere recuſat?
Non ego, luxuriem Regum moremque ſecutus,
Quaeſivi vultum tabulis: ut nuntia formae

25. Le-

10. *Injuſſae*] *Inviſae* Wolf.

11. *Et pulcbros,*] & *populos* Jun. pro var. lect. *ſed juxe minores* Idem a m. prim.

15. *volvere Phoebe*] MS. meus *flectere*. Delr. *flectere* Lucenſ. & reliqui omnes cum Aldo. Heins. vid. Sil. vi. 121. *rota volvitur aevi.*

16. *Scyria*] Deidamia. Delr.

18. *Ide*] Optime ex vet. cod. nam *Ida* Achillis pulchre capillati adventu intremuit. alias *idem*, nullo ſenſu. Claver. *Ide* Claverius reſtituit. confirmant ſcripti meliores. vulgo *horruit idem*. Raphelengius ex conjectura viri maximi, *torruit idem*, quod non capio. Heins. vide Barth. hoc loco, & Lib. xvii. Adverſ. cap. 14. *Ida* jam Aldus edidit. eadem varietas apud Valer Flacc. ii. 519. *Intremere Ide*, ubi *idem* MSS. & apud Seren. Samon. xxiii. *Deus Idae*. ubi *idem* multi ſcripti & editi. Burm.

19. *Theſſalicos roſeo nectebat pollice crines.*] Variant vulgati. vetus liber *pectebat pollice*. Delr. Mire variant hic libri. veram interim hanc lectionem auſim praeſtare, quam ex Lucenſi, primo Vaticano, & Bononienſi depromptam exhibemus. niſi quod *pectebat* malim cum uno Ambroſiano. ſec. Vaticano & Farneſiano. Lectionum diverſitatem videamus. Iſingr. Putean. Oiſel. & Pricaeanus,

Theſſalico roſeos nectebat pollice crines.

flectebat pectine Oxon. ut apud Petronium: *Quo enim ſpectant flexae pectine comae, quo facies medicamine attrita?* ſic & *flexi ad pectinem capilli* Spartiano in vita Hadriani. *pectebat pectine* ſeptendecim alii. *pectebat pollice* Delrii codex & Florent. S. Marci. *Theſſalicos roſeo pectebat pectine* Mazarin. Medic. & Ambros. unus. alter Vaticanus, *nectebat pectine*. *roſeo pollice* eleganter dixit. hinc ῥοδοδάκτυλος frequens apud poëtas Graecos epitheton. de Aurora praecipue. Cato in Diris:

Aut roſeis digitis viridem decerpſerit uvam.

Nemeſianus Eclog. ii.

Dicite quo prato Donacen, qua forte ſub umbra
Inveniam roſeis ſtringentem lilia palmis.

Muſaeus de Leandro ῥοδέην χεῖρα quoque dixit. veram lectionem ex parte quoque deprehendit Clar. Barthius, ſed curis ſecundis fluctuat. *pectere pollice*, quomodo apud Statium Coma Earini, iii. Silv. iv. 87.

Hunc nova tergenina pectebat Gratia dextra.

noſter Lib. i. in Eutrop. 105. *Eous rector Conſulque futurus Pectebat dominae crines.* Heins. vid. ad Ovid. iii. Amor. i. 7.

Haec] *Hoc* Oxon. duo.

22. *Quam pepigit*] Malo *pepigi*. vi. Conſ. Hon. 305. *tunc mihi tunc letum pepigi.* Heins.

23. *Luxuriem*] Ita ex ſcriptis edidit Heinſius. veteres editiones habent *luxuriam*. *moremve* Junian. Burm.

24. *Tabulis*] Hic vero notare licet morem antiquum, qui in hanc aetatem inolevit. miſſa enim Regi maximo Mariae Mediceae, nunc Reginae, effigies. alias *thalamis*. inepte. Claver. *tabulis*, non *thalamis*, quod mox ſubſequitur, recte ex ſuo libro Claverius & Moreti codex. *Quaeſierim* etiam concinne Mediceus unus. Heins. ita *thalami* & *tabulae* confuſa apud Ovid. ii. Art. 233. *tabulis* hic Wolff.

25.

Lena per innumeros iret pictura penates:
Nec variis dubium thalamis lecturus amorem
Ardua commiſi falſae connubia cerae.
Non rapio praeceps alienae foedera tedae,
Sed quae ſponſa mihi pridem, patriisque relicta
Mandatis, uno materni ſanguinis ortu
Communem partitur avum. faſtigia ſupplex
Depoſui, geſſique procum. de limine ſacro
Oratum miſi proceres, qui proxima nobis
Jura tenent. fateor, Stilichon, non parva popoſci:

Sed

25. *Laeva*] propium eſt, quod legitur in membranis, *Lena*, quia pictura ultro citroque miſſa animos ad amandum inducit. DELR. *Laeva* ex uno vet. cod. & excuſis interpretari libet imaginem, cui pictor blanditus ſit, quaeque penicillo favorabili ſit expreſſa. nam & *laeva numina* neſcio quid favoris indicant. *Difficilis eſt autem* (ait Paneg. ſcriptór) *cujusque formae imitatio, quia cum certis ſui notis deformitas exprimatur.* ſimilitudo tamen pulchritudinis tam eſt ardua, quam rara eſt pulchritudo. In veteri tamen codice non *Laeva*, ſed *Lena* (quod profecto Latinum) reperi, ſed mihi fuit pudori. etſi Ovidius *maxima lena mora eſt.* Hoc ſane Epithalamium tali dictione facile cariturum eſt, neque Honorii, adhuc impuberis, verecundiae id conveniat. CLAVER. Pro *Laeva*, *Lena* legendum jam viderunt interpretes, & ſic plerique noſtri. quomodo *lena juventa* Auſonio Epigr. LXXXIV. Luc. Gyrald. prim. Vatic. & quinque alii, *Plena.* pluribus pro vera ſcriptura diſputant curae ſecundae Barthii. HEINS.

Iret pictura] Videtur hic tangere Eutropii ſcurrilem aſtutiam; qui, ut Arcadio ſubitum amoris ignem excitaret, F. Promoti neptim, eximie depictam ei ſaepius oſtentavit. CLAVER. Errat Claverius. non enim Promoti neptis, ſed apud Promoti filium educata fuit. filia vero erat Bautonis Franci. vid. Zoſim. v. 3. BURM.

26. *Lecturus amorem*] *Lectura pudorem* unus Medic. & paulo poſt *patriisque* pro *patrisque* ſcripti quatuor cum primo Vaticano. ſequor. HEINS. Non ſatis haec intelligo. nec quid *varii thalami* ſint ſatis ſcio, niſi modo hanc, modo illam praeferens, ut fere Barthius. ſed ex Medicei codicis veſtigiis legerem:

Nec variis dubium thalamis laeſura pudorem
Ardua commiſi falſae connubia cerae.


ardua connubia difficilia explicant in eligendo. ſed *ardua connubia* poſſunt ſumma, Imperatoris, non privati alicujus, intelligi. ut *ardua culmina* proprie Conſ. Olybr. 229. & notum eſt vocem *culmen* ſaepe de imperio ſummo ſumi. ſed hoc noſtro ſenſu in III. Conſ. Honor. 13.

Ardua privatos neſcit fortuna penates.

ſic *ardua promiſſa* ſunt immenſa, ſumma. II. in Eutrop. 316. *ardua reſponſa* Imperatoris I. Stilich. 295. & ita ſaepe noſter. *commiſi cerae* male etiam Barthius explicat, imagini, quae blandiri & fallere ſolet, nolui credere mea connubia. Cereas enim imagines intelligit, quales & illae in atriis veterum apud Ovid. I. Amor. VIII. 65 vid. Barth. XXXVII. Adverſ cap. 9. qui & de picturis dici docet. ſed nondum mihi ſatisfacio, & dubito, an non *falſae cerae* poſſint de tabulis ſponſalitiis capi, ut tangat Arcadium, qui videtur fluctuaſſe, & Rufini filiam jam ſibi deſponſaſſe, quum ſubito, & inſcio Rufino Bautonis filiam ſibi junxerit, ut ita dubius pudorem laeſerit variis thalamis. iisque indignis Imperatore. Sed expediant ſe doctiores, ego haereo. BURM.

28. *Praeceps*] Liber meus *Princeps.* DELR. Ita & Oxon. qui & *foedera menſae.*

31. *Avum*] Quo commodius haec intelligantur, ſtemma ſubjiciam:



DELR. In hoc ſtemmate deeſt *Maria*, ſoror Serenae. vid. Barth. ad Epithal. Honor. 39.

33. *Oratum miſſi*] Non *miſi* prior Moreti, & quinque alii. & *repoſci* pro *popoſci* Oxon. quod efficacius. HEINS. *Stilicho fateor* plurimi, & edd. Vicet. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. & aliae. Neſcio vero, quum praeceſſerit *geſſi*, & ſequatur *popoſci*, & *mereor*, cur hic mutata forma loquendi *miſſi* debeat legi. quae geminatio τῦ *s* ſolis librariis debetur, ut mil-

lies

Sed certe mereor Princeps, hoc Principe natus,
Qui ſibi te generum fraterna prole revinxit,
Cui Mariam debes. foenus mihi ſolve paternum.
Redde ſuos aulae. mater fortaſſe rogari
Mollior. ô patrui germen, cui nominis heres
Succeſſi, ſublime decus torrentis Hiberi.
Stirpe ſoror, pietate parens, tibi creditus infans,
Inque tuo crevi gremio, partuque remoto
Tu potius Flaccilla mihi. quid dividis ergo
Pignora? quid juveni natam non tradis alumno?
Optatuſne dies aderit? dabiturne jugalis
Nox umquam? tali ſolatur vulnera queſtu.
Riſit Amor, placidaeque volat trans aequora Matri
Nuntius, & totas jactantior explicat alas.
Mons latus Jonium Cypri praeruptus obumbrat,
Invius humano greſſu, Phariumque cubile

Pro-

lies in ſimilibus vocibus obſervavi in MSS. & efficacius puto, ſi ipſe ſe miſiſſe, quam ſi *miſſos* eſſe dicat Honorius, proceres. *oratum mittere* dixit etiam Phaedr. IV fab. 17. Caeſar. I. de bell. Gall. 11. *legatos ad Caeſarem mittunt rogatum auxilium.* ita & VII. 5. & paſſim ille. noſter VI. Conſ. Honor. 69. *miſſique rogatum Foedera Perſarum proceres*, unde forte huc *miſſi* tranſtulerunt. Virgil. I. Aeneid. 114. *Eurypbilum ſcitatum oracula Phoebi Mittimus. rogantes miſerunt* dixit Phaedr. I. fab. 27. in *repoſci* nullam etiam efficaciam video, cum ſine dubio poëta colorem duxerit ex illis Ovid. II. Epiſt. XVI. 19.

Praemia magna quidem, ſed non indebita poſco.

& XIII. Met. 16. *Praemia magna peti fateor.* BURM.

35. *Hoc Principe natus*] Sic ſcripti omnes. vulgo *bic.* Junianus tamen, *ſed Principe*, eleganter etiam. Gyrald. *de principe.* mox iidem ad unum omnes, *Cui Mariam debes*, non *differs*, quod & Raphelengius vidit. HEINS. Illud *ſed principe* valde blanditur. vid. ad Ovid. V. Met. 16. & Heinſ. infr. ad III. de Rapt. 409. *de principe* Wolff. BURM.

37. *Differs*] Sic Lugdunenſes, quod eſt ineptum. rectius alii omnes, *debes.* DELR.

Foedus mibi ſolve paternum] *Foenus* optime Petaviani duo cum primo Vaticano, Pricaeano, & Oiſeliano. ut apud Propertium:

Saepe venit magno foenore tardus amor.

& alibi:

Poſt obitum duplici foenore reddat bonor.

In agricultura etiam apud poëtas locum habet ea vox. ut in illo Naſonis. I. Faſtor. 694.

Hordeaque ingenti foenore ſolvat ager. HEINS.

39. *Patrui germen*] *patritum* Junian. forte *patruum.* ut *patruae verbera linguae* apud Horat. Ovid. Faſt. IV. 54. *Enſe cadit patruo Lauſus.* ſic optimus liber. VI. Conſ. Hon. 98. *Reſtituit ſceptris patruis.* ita legendum videtur, cum ſcripti nonnulli *patriis* exhibeant. Adeantur quae ad Naſonem congeſſi Amor. III. El. VI. 49. HEINS.

40. *Decus torrentis Hiberi*] Ex Lucano mutuatus hoc epitheton, qui Lib. VII. 15. *gentes, quas torrens ambit Hiberus* dixit, qui & *Nilum torrentem* vocat IX. 156. BURM.

41. *Parens*] *potens* Junian. *tibi creditur.* Oxon. *mibi creditus* Wolff.

42. *Crevi*] *crevit* Oxon. *partumque* alter. *partu remoto* eſt illo excepto. vid. ad Lucan. IX. 594.

43. *Flaccilla*] *Placella* vel *Facella* Oxon. *Faſcilla* alter. *Flacilla* Vicet. Parm.

44. *Quid juveni natam non tradis alumno*] *non reddis* prim. Vatic. & ſeptem alii. unus Medic. & duo Suſiani *credis*, quod placeret, niſi praeceſſiſſet paulo ante *creditus infans.* ſed & *Redde ſuos aulae* jam dixerat. HEINS. *non reddis* Cod. Barthii, Leid. *reddis* Junian. mihi vulgata ſatis placet, quae in Vicet. Ald. & veteribus eſt. BURM.

45. *Dabiturne*] *dabiturque* Lovan.

47. *Placidaeque*] *placidusque* Oxon.

48. *Alas*] *boras* Lovan Wolff. a m. pr.

49. *Cypriae rupis*] Diſſentiunt inter ſe vulgati, nec ullus veram lectionem aſſequitur, quae eſt in vete-

Proteos, & ſeptem deſpectat cornua Nili.
Hunc neque canentes audent veſtire pruinae;
Hunc venti pulſare timent, hunc laedere nimbi.
Luxuriae Venerique vacat. pars acrior anni
Exſulat: aeterni patet indulgentia veris.
In campum ſe fundit apex. hunc aurea ſepes
Circuit, & fulvo defendit prata metallo.
Mulciber, ut perhibent, his oſcula conjugis emit
Moenibus, & tales uxorius obtulit arces.
Intus rura micant, manibus quae ſubdita nullis
Perpetuum florent, Zephyro contenta colono:
Umbroſumque nemus, quo non admittitur ales,
Ni probet ante ſuos Diva ſub judice cantus.
Quae placuit, fruitur ramis: quae victa, recedit.
Vivunt in Venerem frondes, omniſque viciſſim
Felix arbor amat. nutant ad mutua palmae

Foe-

veteri libro *Cypri praeruptus.* DELR. *Jonium*, non *Eoum* meliores praeter primum Vaticanum. deinde *Cypri praeruptus*, non *Cypreae rupis*, cum eodem Vaticano, Iſingr. Pulmanni, Delrii codice, & tribus noſtris legendum, quod Raphelenglus jam occupavit. *Jonium latus*, quia veteres Geographi eam maris Mediterranei partem, quae Aegyptum verſus tendit, Jonium dictam volunt, quod ſequentia apud Noſtrum, quae de Protei cubili & Nilo ſubjunguntur, confirmant. *Phariique cubile Proteos*, non *Pharitumque*, Pricaeanus. peſſime vulgati plerique *variumque cubile.* HEINS. *Yonium Cypree ruppis* Wolff. *abundat* etiam Oxon. a m. pr. *varium* non vidi, niſi in Claveriana editione. ſed Barthius in ſuis Codicibus invenit. vid. IV. Conſ. Honor. 574.

51. *Deſpectat cornua Nili*] Sic Lucenſ. prim. Vatic. & ſex alii, non *deſpectans.* HEINS.

52. *Candentes pruinae*] Lucenſis & quintus Vaticanus *caedentes*, quod quid ſibi velit neſcio. malim *canentes*, quod poſtea confirmatum inveni in primo Vaticano, Pricaeano, & Pomponianis excerptis, in Oiſeliano quoque. *cana pruina* paſſim apud poëtas. paulo ante *humano generi*, non *greſſu*, primus Vaticanus. HEINS. vid. infr. Epiſt. III. 15. & ad Ovid. II. Art. 440. ceterum hos verſus duos feliciſſime ex Homeri Od. Z. 43. ubi Olympum deſcribit, expreſſos, notaverat in ora libri Gyraldus. pro *veſtire* erat *ſpectare.* in Junian. a m. pr. *ſperare* ab altera, quod & Junianus habet. BURM.

54. *Venerique*] *ventrique* Oxon. duo. ed. Vicet. ſimilis diverſitas III. in Eutrop. 329. ubi *qui ventrem invitant pretio.* & firmari poſſet haec lectio ex Senec. de brevit. vit. cap. 6. *qui nulli rei niſi vino ac libidini vacant*, & mox, *in ventrem ac libidinem projecti.* ubi in aliis eſſe *Venerem* patet ex Gruteri notis. & ex Senecae illis credo apud Sulpit. Sever. Hiſt. Sacr. Lib. I. 9. *cui cum populus, domini immemor, hoſtias obtuliſſet, vinoque ſe & Veneri dediſſet.* cum vulgo legatur *ventri. luxuriam* vero pro libidine tunc capere debemus. ſed ſi *Veneri* legamus, *luxuria* eſt adparatus magnificus epularum, ludorum & ſimilium. male interpres Delphinicus voluptati & Veneri, quae in idem concidunt. vid. ad Phaedr. IV. 4. 44. & Petron. cap. XI. BURM.

56. *In campum ſe fundit apex*] *deſidit* unus Ambroſ. eleganter etiam. HEINS.

57. *Fulvo*] Excuſi quidam cum veteri libro *flavo.* Maro, *flavo Argentum Pariusque lapis circumdatur auro.* DELR. *flavo* ſchedae Gudianae. HEINS. Ita & Oxon. Leid. Lovan. Wolff. ed. Vicet. *ſe fudit* Lovan.

58. *Mulciber*] *Mulcifer* Oxon.

60. *Intus rura micant.*] Scripti quidam *prata*, quod amplexus Raphelengius. mihi non probatur, quia jam praeceſſerat. *rura* tres melioris notae Vaticani, aliique complures diſertim exhibent. HEINS.

Manibus] *maribus* Oxon. a m. pr. *morbis quae* Oxon. alt. a m. pr. mox *perpetuo* Junian.

63. *Diva ſub*] *ſub Diva* Voſſ.

65. *Vivunt*] an *Fervent*?

66. *Felix arbor*] Apud Marcell. quidam *Hilarius verbenas felicis arboris geſtitat.* vid. Horat. CLAVER.

Nutant] *mitant* Vicetin. *nutantque* Junian.

 68.

Foedera: populeo ſuſpirat populus ictu;
Et platani platanis, alnoque adſibilat alnus.
Labuntur gemini fontes: hic dulcis, amarus
Alter, & infuſis corrumpit mella venenis,
Unde Cupidineas armavit Fama ſagittas.
Mille pharetrati ludunt in margine fratres,
Ore pares, ſimiles habitu, gens mollis Amorum.
Hos Nymphae pariunt: illum Venus aurea ſolum
Edidit. ille Deos coelumque & ſidera cornu
Temperat, & ſummos dignatur figere reges:
Hi plebem feriunt. nec cetera numina deſunt.
Hic habitat nullo conſtricta Licentia nodo,
Et flecti faciles Irae, vinoque madentes
Excubiae, Lacrimaeque rudes, & gratus amantum
Pallor, & in primis titubans Audacia furtis,
Jucundique Metus, & non ſecura Voluptas;
Et laſciva volant levibus Perjuria pennis.

Quos

68. *Et platani platanis*] Primus Vaticanus aliique nonnulli, *Et platano platanus.* quidam, *platanus platanis.* ſunt etiam in quibus, *Et platanus platano*, ut hiatus relinquatur. de quo dictum Lib. III. de Laud. Stilich. 167. HEINS. *alnusque adſibilat alno* Junian.

70. *Corrumpunt mella venenis*] Non *corrumpit*, ſcripti meliores. ſequenti verſu pro *armavit* primus Vaticanus aliique nonnulli *armari.* *armarit* ſchedae Gudianae. nihil muta. ſic IV. Conſ. Honor. 38.

Heſperidum riſit, quas ditat fabula, ſilvas.

ubi perperam *dictat* legunt. Lib. I. in Eutrop. 295.

Elevat hunc plumis, ſquamis hunc fabula veſtit.

ſic & argute Lib. I. in Stilich. 105. *fabricata vatibus arma* dixit. HEINS. *corrumpunt* etiam Wolff. Vicet. Parm. Ald. Junt. & Colin. ſed quo referendus ille pluralis, non video, & multo clarior ſenſus exire videtur, ſi ſine diſtinctione legamus; *amarus Alter, & infuſis corrumpit mella venenis.* ut amarum fontem in dulcem influere, & aquas dulces inficere dicat. ſimile de Exampeo fonte, ex quo Hypanis, *adeo amaras aquas accipit, ut ipſe quoque jam ſui diſſimilis, & non dulcis hinc defluat*, teſte Mela Lib. II. cap. I. *armati* Wolff. BURM.

71. *Unde*] Nam amor & melle & felle ſecundus γλυκύπικρον quiddam dicitur hominibus infundere. DELR.

73. *Ore pares, aevo ſimiles*] *habitu ſimiles* prim. Vatic. Putean. Oiſel. & unus Pulmanni. ſeptem alii ex noſtris *ſimiles habitu.* VI. Conſ. Honor. 178. *Hoc Deus effulgens habitu.* Barthius tamen vulgatam ſcripturam praefert. perperam. nos plura in Adverſariis (Lib. II. cap. 12. pag. 302.) HEINS. Nec nobis vulgata diſplicet; in pueris enim ſemper aetas aequalis laudatur.

74. *Pariunt*] Videtur debuiſſe dicere *peperere.* ſed nondum deſinere libidinari Nymphas, & quotidie edere pueros indicat, more aliorum poëtarum. de quo vid. ad Ovid. II. Met. 452. BURM.

77. *Numina*] *munera* Oxon. a m. pr.

79. *Irae*] Nam Terentius in Andr. *Amantium*, inquit, *irae amoris redintegratio eſt.* DELR.

83. *Levibus Perjuria pennis*] *ventis* potior ſcriptorum pars cum primo Vaticano & Gyrald. non male, ut illa reſpexerit:

Jupiter ex alto perjuria ridet amantum,
Et jubet Aeolios irrita ferre notbos.

HEINS. *ventis* etiam Vicet. Parm. Ald. & Colin. ego nihil muto, nam *volare ventis* an recte dicantur perjuria, dubito; ſed pennis levibus fugiunt, ut vana, irrita & pondere carentia, & in ventos recedunt. *leves* vero *pennae* paſſim occurrunt. vid. Ovid. III. Amor. 5. 21. & II. Met. 581. Silius II. 215.

Sicut agit levibus per ſera crepuſcula pennis
E paſtu volucres ad nota cubilia veſper.

poteſt & defendi ex loco Ovid. III. ex Pont. II. 63.

Quam levibus pennis ſub nube per aëra vectam
Creditur bis Phoebe depoſuiſſe locis.

ita enim Francof. ubi vulgati *ventis.* quod licet admittatur, melius certe dicitur *vebi ventis*, quam *volare ventis.* BURM.

84.

Quos inter petulans alta cervice Juventas
Excludit Senium luco. procul atria Divae
Permutant radios, ſilvaque obſtante vireſcunt.
Lemnius haec etiam gemmis exſtruxit & auro,
Admiſcens artem pretio, trabibusque zmaragdis
Suppoſuit caeſas hyacinthi rupe columnas.

Be-

84. *Juventa*] Quidam *juventus.* vide an ex Livio & Varrone ſit ſcribendum *Juventas.* Delr. *Juventas* bene ex Scaligeri conjectura Rapheiengius. nec aliter Gyrald. Lucenſ. prim. Vatic. aliique nonnulli. quidam *juventus.* vulgati *juventa.* Virgil. III. Georg. 63.

Interea gregibus ſuperat dum laeta Juventas.

Lib. v. Aeneid. 398. *ſi nunc foret illa Juventas.* ſic utroque loco optimus Mediceus. nec mirum magis *Juventatem* pro juventute poni, quam Jovem pro coelo, Nereum aut Neptunum, aut Thetin Tethynve aut Amphitriten pro mari, Martem pro bello, Cererem pro frugibus, Palladem pro oliva, Bacchum pro vino, Veſtam & Vulcanum pro igne, Venerem pro coitu, ſimiliaque. Caeterum prim. Vatican. aliique meliores magno numero, *Quos inter*, non *Hos.* de Juventate plura diximus ad Naſonem IV. Met. 17. Heins.

86. *Permutant*] *Permittunt* Vicetin. Heinſius conjecerat olim *permittunt*, ut Stat. v. 10. *transmittunt fulgura ſilvae.* ſed *permutant* eſt fulgorem & colorem ſuum ex auro flagrantem aliquantulum hebetant & cum ſilva viridi miſcent, ita ut auri fulgor, & viror ſilvarum quaſi inter ſe permixti ſint, & faciant locum ex fulgore & umbra, inter ſe mixtis, nec nimis clarum, nec nimis obſcurum. ita IV. Conſ. Honor. 586. *pretioſaque fila zmaragdis ducta* (vel ut alii *mixta*) *virent.* Gyraldus in ora codicis ſcripſerat, id eſt tepefaciunt, induuntque alteram naturam, cum ſint ſolis radii calidi. Burm.

87. *Extruxit*] *extruſit* Voſſian. *hoc etiam* Wolff.

88. *Smaragdis*] Vide plane Sidonium imitatorem, cujus ſi furta non illaudata expedire velim, charta haec deficiet. Claver. *Trabibusque Smaragdis* legendum primus ex Leidenſi libro in Obſervationibus III. 9. monuit Gronovius noſter, inter harum literarum principes cenſendus. quam ego lectionem ab novem ſcriptis poſtea confirmatam offendi. niſi quod in duobus *ſmaragdi. ſtrabibusque ſmaragdis* quoque primus Vaticanus. ne dubites de ſinceritate ejus ſcripturae. vulgo, *gravibusque. beryllo ſplendore* Rufus Feſtus Avienus Orbis deſcriptione v. 1200.

Ipſa dehinc tellus, quae circumplectitur urbem,
Et procerarum fluctu ſurgit palmarum,
Et ſplendore procul beryllo ferta renidet.

ita enim codex Ambroſianae Bibliothecae, non *ſplendente.* pro *ferta renidet* opinor etiam *feta* legi oportere. ſic *Columnae Synnades* pro Synnadicis apud Capitolinum Gordiano tertio. *vaſa onycha* pro *onychinis* Lampridio. qualia multa viri docti in illis ſcriptoribus reſtituerunt. nam qui apud Martialem Epigr. I. Spectaculorum, pro *molles Jones*, *moles* reponunt, ſuaviter nugantur. *Mores Jones* dici poſſunt, *moles* non niſi *Jonides* aut *Jades. Satyros geſtus* Manilius Lib. v. 479. *heroas ſenſus* Perſius Sat. I. 83. *laticem Lyaeum* Virgil. I. Aeneid. 686. *Bromios remos* noſter III. in Stilich. 365. dixerunt: quibus ſimilia apud auctores infinita exſtant. ita & *mimus ſcurra* Capitolino in Maximinis: *ſed cum Maximinus interrogaret amicos, quid mimus ſcurra dixiſſet.* quod mutandum non eſt. in Peſcennii vita *forma metalla.* apud Statium *turmae hoſtes* pro hoſtilibus Lib. XI. Thebaid. 22.

Nec jam hoſtes turmae aut ferrum mortale timetur.

ſic optime vetus liber. vulgo,

Nec jam aut hoſtiles turmae ferrumve timetur.

Oceanum littus Juvenali Sat. XI. 113. *Littore ab Oceano Gallis venientibus.* ita Leidenſis liber antiquus. paulo ante apud eumdem vs. 94. Pithoeus in ſuis codicibus monuit legi:

Qualis in Oceano fluctu teſtudo nataret.

non *Oceani.* Venantius Fortunatus Lib. III. Ep. XXIII.

Plana procelloſos ructavit pagina fluctus,
Et velut Oceanas fonte refudit aquas.

quomodo vere in membranis. Idem Lib. VII. Carm. XI.

Per loca, per populos mundo ſua ſidera praeſunt,
Quidquid ab Oceanis circulus ambit aquis.

Avienus Phaenomenis pari modo *Oceanum gurgitem*, & *pelagus* dixit. In Catalectis Pithoei Lib. IV.

Sol oriens, curruſque ſuos e gurgite tollens
Oceano.

Hieronymus Mercurialis Arte Gymnaſtica Lib. I. cap. X. edidit antiquum marmor, quod labrum balneare exprimit, cum hac inſcriptione: Lavacrum oceanum vel labrum. quo lavacrum ingens deſignatur. Julianus Epiſt. LXI. Καλχηδόνια πορθμὸν dixit, quem Καλχηδόνιον alibi appellat.

Z 2 per-

Beryllo paries, & jaſpide lubrica ſurgunt
Limina, deſpectusque ſolo calcatur achates.
In medio glaebis redolentibus area dives
Praebet odoratas meſſes. hic mitis amomi,
Hic caſiae matura ſeges, Panchaeaque turguent
Cinnama, nec ſicca frondeſcunt vimina coſto,
Tardaque ſudanti prorepunt balſama ligno.

Quo

perperam Καλχηδόνιος reſcribunt. Feſtus Avienus Deſcriptione Orbis:

Chalcedon tumulus fluctu circumdatus alto.

pro Chalcedonius. pari modo Πέρσαν στρατὸν Alcaeus Lib. I. cap. IV. Antholog. Σκύθην οἶμον Aeſchylus Prometheo dixerunt. *Scytha* etiam *exercitus* apud noſtrum I. in Eutrop. 508. *& Scytha pontus* apud Statium Theb. XI. *Dalmatae montes* eidem in Silvis. *Aſtur equus* Martiali XIV. Epigr. 199. & *exercitus Aſtur* Silio I. 252. ubi male libri quidam *exterritus*. *Phryx ager* & *Cantaber Oceanus* noſtro, & *jugum Veſevum*. *Salo Celtiber* eidem Martiali X. Ep. 20. & *Libys eques* X. Ep. 13. ſed modus exemplorum non eſſet, de quibus alibi. HEINS. In Leidenſi erat *trabibusque maragdis*, pro *maragdinis*. *ſmaragdinis* erat adſcriptum ut Gloſſa in Juniano ſecundo. *trabibusque* Wolf.

91. *Limina*] *Lumina* Wolf.

Calcatur] *calcantur* Helmaeſtadienſis. HEINS.

Achates] Haec ipſa vox reponenda initio Epithalamii Dicti & Deſiderii apud Sidonium, ubi corrupte legitur *Indus*, *Chalcidicus*, *Schiticus*, *Berillus*, *Achates*. DELR.

93. *Matura*] *nativa* Oxon. a m. prim.

94. *Panchaeaque ſurgunt*] MS. & vet. German. *turgent*. DELR. *Panchaïa* Gyrald. & quatuor alii. non *Parchaeaque*. Ovid. X. Metam. 309.

Thura ferat, floresque alios Panchaïa tellus.

Virgil. in Culice v. 86.

——— *illi Panchaïa thura*
Floribus agreſtes herbae variantibus adſunt.

ſic utroque loco ſcripti. pro *turgent* etiam perperam *ſurgunt* vulgati, quod praeceſſerat, idque alii jam viderunt. noſter Lib. II. de Rapt. 90. *omnis in herbas Turget humus.* Lucan. VI. 109. *nondum turgentibus altam In ſegetem culmis*, cum vetuſtis membranis. HEINS. vide ad Val. Flacc. II. 464.

95. *Nec ſicco frondeſcunt vimina coſto*] *ſicca* ſeptem ſcripti. Ovid. X. Met. 308.

Cinnamaque, coſtumque ſuam ſudataque ligno
Tura ferat. ita ibi quoque libri veteres. Lucan. Lib. IX. 917.

Et tamarix non laeta comis, Eoaque coſtus.

ſic *Achaemenia* & *Aſſyria nardus* Horatio. *nardus liquida* Ovidio III. Art. Am. 413. tres alii codices *caſto coſto*. pro *vimina*, *gramina* totidem libri, hoc eſt *germina*. ut Statius Epicedio Pileti Urſi Lib. II. Silv. VI. 88.

Cinnama & Aſſyrio manantes germine ſuccos.

ſic legendum. Qui *gramina* amomum interpretantur, vellem nos docuiſſent amomum herbam eſſe. unus praeterea *vulnera*, ut Epith. Pallad. 123.

Niliacus pingui deſudat vulnere cortex.

Caeterum pro *coſto* Gyrald. & Lucens. *acantho*. Virgilius certe Lib. II. Georg. 119. *balſama* & *acanthum* conjunxit, quae noſter reſpexiſſe viſus,

Et quid odorato referam ſudantia ligno
Balſamaque, & baccas ſemper frondentis acanthi.

ubi Scholiaſtes MS. Bibl. Leid. *Acanthi*] *de quo Gniſo ſcripſit, quod in ejus flore tincta veſtis acanthia dicitur.* quibus ſimilia apud Iſidorum in Etymologia habes. *vimen acanthi* idem Virgil. IV. Georg. 123. dixit, quomodo hic noſter, *& flexi vimen acanthi.* Auctor carminis de Phoenice ſimiliter *olentis vimen acanthi.* apud Nemeſianum Eclog. II. *molli gremium compleret acantho.* ut veram lectionem hanc eſſe nullus dubitem. HEINS.

96. *Balſama ſuco*] MS. meus, *prorumpunt balſama rivo*, & inter lineas *ſucco*, quod mirandum eſt, cum in omnibus ejusdem aetatis MSS. vox ea unico *c* ſcribatur. DELR. *Balſama ligno* duo ſcripti, quomodo Ovidius *ſudataque ligno tura* & *ſudantia ligno Balſama* Virgilius, locis ſupra adductis. Virgilii locum ex Lib. II. Georg. manifeſte expreſſit noſter tam hic, quam Conſ. Olybr. & Prob. v. 252.

Sudent irriguae ſpirantia balſama venae.

Lucenſis tamen Gyrald. Iſingr. prim. Vatican. & ſedecim alii *rivo*, quorum auctoritas magni apud me ponderis. noſter Conſ. Olybr. 221.

Cornua temporibus raucos ſudantia rivos.

quamvis alio ſenſu. vulgati etiam *ſucco* non male, ut apud Silium III. 310. *ſucco nobilis arbor.* & apud Statium *Aſſyrio manantes germine ſucci.* Ne quid diſſimulem tamen, prima lectio omnium optima videtur, ut ξυλοβάλσαμον intelligat. *corticem* vocat noſter Epithalamio Palladii. *virgam* Statius Propempt. Metii Celeris III. Silv. II. 111.

Candida felices ſudent opobalſama virgae.

ſurculum Prudentius, *Illic & gracili balſama ſurculo*

De-

Quo poſtquam dilapſus Amor, longasque peregit
Penna vias; alacer, paſſuque ſuperbior intrat.
Caeſariem tunc forte Venus ſubnixa coruſco
Fingebat ſolio. dextra laevaque ſorores
Stabant Idaliae. largos haec nectaris imbres
Inrigat: haec morſu numeroſi dentis eburno
Multifidum diſcrimen arat: ſed tertia retro
Dat varios nexus, & juſto dividit orbes
Ordine, neglectam partem ſtudioſa relinquens.
Plus error decuit: ſpeculi nec vultus egebat
Judicio. ſimilis tecto monſtratur in omni,
Et rapitur, quocumque videt. dum ſingula cernit,
Seque probat, nati venientis conſpicit umbram;
Ambroſioque ſinu puerum conplexa ferocem,

Quid

Deſudata fluunt. Truncum Seneca, Martialis, Auſonius: ut ad Statium Cl. Gronovius jam monuit. Servius ad ſuperiorem Virgilii locum II. Georg. *Balſamum eſt arbor ipſa. Opobalſamum ſuccus collectus ex arbore. nam ὀπὸς dicitur ſuccus, τὸ ξύλον lignum.* ſic illa partim ex antiquis libris, partim ex Iſidoro legenda. Caeterum τὸ *prorepunt* optime τῷ *tarda* reſpondet, pro quo perperam ſcripti nonnullli & Raphelengius *prorumpunt*. etſi Feſtus Avienus Orbis deſcriptione

> ——— *tellus hic ſemper fragrat odoro*
> *Ceſpite. prorumpit lachrymoſo ſtipite myrrha,*
> *Myrrha furor quondam Cinyreius. hic ladani vim*
> *Vellera deſudant.*

ita locus ille ex veſtigiis veteris libri conſtituendus, niſi & illic *prorepit* placet reponi. *Guttatim ſtillare* Scholiaſtes Juvenalis MS. dixit ad Sat. II. *Opobalſama, liquor balſami. Eſt enim quoddam genus virgulti, cui cortex inciditur, & de cavernis inciſae corticis liquor balſami ſtillat guttatim.* unde & *ſudandi* verbo ſcriptores plerumque utuntur, ut ex locis jam prolatis quodammodo liquet. HEINS. *praeſudant* Junian. a m. prim. *prorumpunt* Wolf. *prorepunt* primae editiones.

97. *Dilapſus*] *delapſus* Raphel. & MS. Pulmanni. neſcio an male; per coelum enim volans advenit ex alto.

99. *Caeſariem*] Poſtquam Scaliger Lib. v. Poët. contulit Apollonii verſus cum Homericis ex XII. Iliad. Apollonius inquit, ut palmam de Homero tulit, ita de eo Claudianus: quae cum perpenderimus, noſtros nullis numeris nulliſque apparatibus cedere Graecorum inventioni conſtabit. CLAVER. de muliebri coma dici *caeſariem* hic probat Barthius, & de Conſ. Olybr. 85.

100. *Fingebat*] *Pectebat* Oxon. a m. prim. male, vid. ad Phaedr. II. fab. 2. vide tamen ſupr. vs. 19. BURM.

Sorores] Jovis ex Eurynome. Oceani gnata, filiae Gratiae: Venus autem ex mari orta fingitur. DELR.

103. *Multifidum*] *Multimodum* Oxon. Wolf. Lovan. edd. Vicet. & Parm. eadem varietas II. de Rapt. 15. qui locus cum hoc conferendus. & ita laudat Pius ad Lucret. III. 869. de diſcrimine vid. ad Ovid. II. Art. 303. *diſcrimen erat* vitioſe Vicet. BURM.

104. *Orbes*] *orbem* Junian.

105. *Studioſa relinquens*] *relinquit* tert. Vaticanus & ſeptem alii. prim. Vatic. cum duobus aliis *reliquit. relinqui* legendum puto, eleganti Graeciſmo. HEINS.

107. *Judicio*] ſic Martialis IX. 17. *Conſilium formae ſpeculum.* CLAVER.

108. *Quodcumque*] Ita vetus liber; ſed Scaligeri ſenioris conjectura praevalet mea ſententia. ille enim *quocumque.* ſed ſi tanta eſt Veneris pulchritudo, ut etiam inanima rapiat, prior lectio manere debuit. *Parietes* ſane *geſtiunt* apud Cicer. CLAVER. *quocumque* Scaliger pater libris de Re Poëtica, Barthius, Aldus, & ſcripti meliores, non *quodcumque.* HEINS. *quicumque* Oxon. etiam non male: quicumque ſpectat, abripitur forma Veneris. *quacumque* alter Oxon. id eſt quacumque parte tecti. *quocumque* eſſet, quocumque genere lapidum, vel gemmarum, quae ſpeculi vicem praebent. ſed cum de ipſa Venere agatur, quae loco ſpeculi utebatur tecti ſui undecumque fulgentis ope, *rapitur* deberet capi de ejus imagine, quam lapides illi rapiunt quaſi, & reddunt iterum. ſimili fere ſenſu *vellera rapere Tyrios fucos* dicit II. in Rufin. 203. neſcio quid praeferam. BURM.

Quid tantum gaviſus, ait? quae proelia ſudas,
Inprobe? quis jacuit telis? iterumne Tonantem
Inter Sidonias cogis mugire juvencas?
An Titana domas? an paſtoralia Lunam
Rurſus in antra vocas? durum magnumque videris
Debellaſſe Deum. ſuſpenſus in oſcula matris
Ille refert. Laetare, parens. inmane tropaeum
Retulimus. noſtrum jam ſentit Honorius arcum.
Scis Mariam, patremque ducem, qui cuſpide Gallos
Italiamque fovet; nec te praeclara Serenae
Fama latet. propera. regalibus adnue votis.
Junge toros. gremio natum Cytherea removit:
Et crines feſtina ligat, peplumque fluentem
Adlevat, & blando ſpirantem numine ceſton
Cingitur, inpulſos pluviis quo mitigat amnes,
Quo mare, quo ventos, irataque fulmina ſolvit.
Ut ſtetit ad litus, parvos adfatur alumnos:

Ec-

111. *Quid tantum gaviſus, ait?*] *Quid gaviſus ait tantum* Cod. Barth. ego malim, *Quid tantum gaviſus ades? ait* ſatis intelligitur, & omitti ſolet, ſaepe intruſum a ſciolis, ut mox ad vs. 127. videbimus. BURM.

112. *Iterumne Tonantem*] *iterumve* Wolff. in codice Voſſiano margini adſcriptum erat:

Mars calet igne meo, Neptunus flagrat in undis,
Penſa dedi Alcidae, feci mugire Tonantem,
Quamvis Liber erat, Bacchum ſervire coëgi.

quod Epigramma a Pithoeo editum pag. 2. in Catalect. ubi legitur, *Sol calet*, & alia diverſa ſunt, ut, ſi Deus vitam dederit, ad ipſa Catalecta videbimus. BURM.

113. *Juvencas*] Hoc ait proper Taurum, quem Jupiter, Europes amore incenſus, induit. DELR.

114. *Titana*] *Titona* Lovan. a m. prim. *an hic paſtoria* Wolf.

115. *Antra*] Latmia ſaxa, deoſculandi Endymionis ergo. DELR.

Durum] Opponi molli notat Barthius, ſed eo ſenſu, quo Horatius Lib. IV. od. 1. 6. *durum imperiis mollibus flectere.*

118. *Retulimus*] *Detulimus* Oxon. Leid. *ſenſit* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. Iſingr. Gryph.

119. *Scis Mariam*] *Cis Mariam* Wolff.

121. *Fama latet*] an *Forma*. BURM.

Propera. regalibus adnue votis.] Concinnius legas, *propere regalibus annue votis.* proximo verſu, *Junge torum*, non *toros*, prim. Vatic. & Pricaeanus. mox cave codices audias, in quorum plerisque *refovit* pro *removit*. Jam enim natum gremio Venus foverat, nunc fotum removet aliud actura. HEINS.

122. *Toros*] *choros* Oxon. Lovan. & ed. Vicet. *natum gremio* Junian. & Oxon.

Removit] Unus MS. cui Vicentini aſſentiuntur, *refovit*. DELR.

124. *Adlevat*] *colligit* Oxon. pro var. lect.

Ceſton] Conſule Homerum Il. Ξ. DELR.

125. *Pluviis*] *fluviis* Voſſ. Lovan. Leid. Junian.

126. *Flumina ſolvit*] Ferri non poteſt haec lectio. *amnium* enim jam meminerat. Lege igitur *fulmina* cum Scaligero & duobus ſcriptis. nec aliter conjecerat in Electis Rubenius. *iracunda fulmina* apud Horatium. HEINS. Ante *flamina* conjecerat Heinſius, ſed *venti* jam praeceſſerant. durius vero dictum *ſolvere fulmina*, & etiam *ventos* & *mare*: neque puto poſſe firmari illo Ovid. IX. 274. *neque adhuc Stheneleïus iras Solverat Euryſtheus.* nam *iras ſolvere* facilius probet quis, quam *irata fulmina.* forte ſcripſerit *mollit*, quod omnibus convenit. ut ita Idyll. V. v. 47. ea verba in ſcriptis commutata videbis. vide & ad Ovid. II. ex Pont. IV. 89. ſed relinquamus Claudiano ſuas ſibi proprias locutiones. BURM.

127. *Parvis haec fatur alumnis*] Vaticanum primum ſecuti ſumus. *parvos affatur alumnos* vulgati. Oiſellianus *parvis affatur alumnos.* deinde pro *Heus quis*, *Ecquis* cum ſcriptis melioribus recte Raphelengius. HEINS. Ita apud Statium VII. 491. *Heus quis monſtraverat hoſtem.* ubi MS. *ecquis.* & ita hic quoque, *Heu quis* vel *Et quis* Oxon. *Haec quis* Cod. Barthii. *Heu quis* Wolff. *Et quis* Oxon. & Leid.

Ecquis erit, pueri, vitreas qui lapſus in undas
Huc rapidum Tritona vocet, quo vecta per altum
Deferar? haud umquam tanto mihi venerit uſu.
Sacri, quos petimus, thalami. pernicius omnes
Quaerite, ſeu concha Libycum circumtonat aequor,
Aegaeas ſeu frangit aquas. quicumque repertum
Duxerit, aurata donabitur ille pharetra.
Dixerat; & ſparſa diverſi plebe feruntur
Exploratores. pelagi ſub fluctibus ibat
Carpathii Triton, obluctantemque petebat
Cymothoën. timet illa ferum, ſeſeque ſequenti
Subripit, & duris elabitur uda lacertis.
Heus! inquit ſpeculatus Amor: non veſtra ſub imis
Furta tegi potuere vadis. adcingere noſtram

Ve-

Leid. *parvos adfatur alumnos*, quod omnes editi & ſcripti praeferunt, reduximus. nam ſcriba codicis Vaticani, *dicens haec* vel *talia* deſiderari credebat. quum ſexcentis in locis hanc ellipſim inluſtraverint viri docti. vid. ad Vellej. Paterc. II. 92. & Suet. Aug. XLII. pauca addemus, ubi verbum *Adfatur* praecedit. ſic Virgil. II. Aeneid. 700.

Adfaturque Deos, & ſanctum numen adorat.

Jam jam nulla mora eſt. ſcilicet dicens *jam jam.* I. 332. *fidum Aeneas adfatur Achaten: Suggere tela mihi.* IV. Georg. 530. *namque ultro adfata timentem, Nate* &c. & ita paſſim alii. ſaepe occurrere *ita, ſic, his dictis, his verbis adfatur*, non ignoro, ſed non ſemper eodem modo loqui cogendi ſunt veteres poëtae. ſic corruperunt locum Ovidii VI. Faſtor. 503.

—— inde precando
Adfamur Veſtam, Quae loca prima tenes.

ſcilicet dicentes *Quae loca.* inſciti librarii nobis dederunt, *Dicimus o Veſta, quae.* ubi vide notas. Burm.

128. *Quo vecta*] Cur Venus, quae fere concha vehi ſolebat, hic Tritona elegerit, vide apud Broukh. ad Tibull. III. III. 34.

131. *Sacri, quos petimus, thalami.*] *magno mihi venerit uſu Sacris, quos petimus, thalamis*, Scaliger. quod Mediceus unus confirmare videtur, in quo *ſacros thalamos. ſacris thalamis* diſertim Oiſelianus. Heins.

132. *Circumtonat aequor*] *circumſonat* MS. Delr. *circumſonat* ſcripti quidam, quod nollem Raphelengius arripuiſſet. Lib. I. in Rufin. 272.

Spumat & eliſa montem circumtonat unda.

Ovid. I. Metam. 187. ex membranis:

Nunc mihi, qua totum Nereus circumtonat urbem,
Perdendum mortale genus.

Statius VII. Theb. 16. *raucae circumtonat ira Maleae.* Senec. Med. vs. 766. *tonuit inſanum mare.* & Hippol. vs. 1008. *tonuit ex alto mare.* ſic utroque loco ſcripti, non *tumuit.* Heins. vid. ad II. Rapt. 173.

133. *Aegeas*] MSS. & cum iis Vicetini, *Ogygias*, hoc eſt mare Ogygiam alluens, quam incoluit Ἄτλαντος θυγάτηρ δολόεσσα καλυψώ. Delr. Prima editio, & ſcripti nonnulli *Ogygias*, Barthio damnatum. mox *diverſa parte* pro *plebe*, Raphelengius & multi ex noſtris. primus Vaticanus, *ſparſa diverſi plebe feruntur.* probe. nonnulli *ſparſi diverſa plebe*, vel *parte.* Heins. Primis editionibus Heinſius *Ogygias* ediderat, & ita Wolff. Oceanum dici vidimus ad Ovid. III. Met. 713. Ogygem & Ogenem, qui hic deberet intelligi, ut per Libycum, mediterraneum. ſed *Aegaeas* praefero, quia mox *Carpathii* meminit, quod pars Aegaei maris. deinde *ſparſi diverſa parte*, ut Wolff. non diſplicet. *diverſa plebe* Oxon. Burm.

134. *Donabitur*] *dominabitur* Oxon. a m. pr. ita & infra variant codices v. 281. & Conſ. Olybr. 245.

136. *Exploratores pelagi*] Vulgo & diſtinguebantur haec perperam, & *Carpathiis* legebatur. nos ſex ſcriptos ſecuti ſumus. pro *ſequenti* fruſtra *petenti* Claverii codex & unus Mediceus, cum *petebat* jam praeceſſerit. Heins.

138. *Cymothoën*] *Tymothoën* Wolff.

Ferum] *feram* Oxon.

Sequenti] In codice *petenti*, quod & maluit Cujacius. verum ſibilus iſte habere videtur aliquid gratiae. Claver.

139. *Subripit*] *ſubtrahit* Patav. *unda lacertis* Wolff.

142.

Vecturus dominam. pretium non vile laboris
Cymothoën facilem, quae nunc detrectat, habebis.
Hac mercede veni. prorupit gurgite torvus
Semifer. undoſi verrebant brachia crines.
Hiſpida tendebat bifido veſtigia cornu,
Qua priſtis conmiſſa viro. ter pectora movit.
Jam quarto Paphias tractu ſulcabat arenas.
Umbratura Deam retro ſinuatur in arcum
Bellua. tum vivo ſqualentia murice terga
Purpureis mollita roſis. hoc navigat oſtro
Fulta Venus. niveae delibant aequora plantae.
Proſequitur volucrum late comitatus Amorum:
Tranquillumque choris quatitur mare. ſerta per omnem
Nep-

142. *Pretium non vile laboris*] Debet haec Ovidio Epiſt. XVIII. 163.

145. *Semifer*] *Semivir* Douza & Barth.

Undoſi] *humoſi* Cod. Barth. & Wolff.

Brachia] vetus liber *pectora*. DELR.

146. *Hiſpida tendebat*] Meus vetus liber *Aſpera tentabat*. idem paulo poſt, *vibratura Deam*. & *Proſequitur votis late comitatus amantum*. quae cuncta, uno dicam verbo, rejicio. DELR. *Aſpera* etiam plurimi ſcripti: *Aſpera tendebat humido* Wolff. ſed *Hiſpida frons* Conſ. Olybr. 222. & ſic ſaepe Poëtae hoc vocabulo utantur. vid. Val. Flacc. I. 613. Stat. XII. 679. noſter de Rapt. I. 71. *temptabat* Oxon. *tendebat* Leid. & Lovan. ſed *tendere veſtigia* eſt intendere, ut *tendere iter*, *viam*, *fugam*. VI. Conſ. Honor. 320. vel *tendebat* eſt pro extendebat, ut exierint pedes vel cauda ejus in cornu bifidum. BURM.

147. *Priſtis*] *piſtris* Jun. *piſtrix* Oxon. duo. Leid. Vicet. Parm. Ald. & aliae edd. *per pectora* Parm. vitioſe.

149. *Umbratura*] *Vibratura* Oxon. duo.

In arcum] Virg. III. Aen. *Portus ab Eoo fluctu curvatus in arcum*. CLAVER. *curvatur in arcum* Oxon. vid. Ovid. III. Met. 42.

151. *Toris*] Ita veteres codices; ſed Mariangelo placet *roſis*. ego alterum malui. nam alibi Claud. *ſurguntque toris majoribus herbae*. & Priſcianus, *Herbarumque toris & gramine laeta vireſcunt*. CLAVER. Mariangelus Accurſius Diatriba in Ovidii Metamorphoſeis, *roſis* ex veteri libro legit, & ſecutus eſt Raphelengius. quomodo & in primo Vaticano, ac undecim aliis noſtris praeſtantioris notae exſtat. duo *comis*. vulgatam ſcripturam Claverius tuetur. *toros* pro *ſtratis* poſuit, ut in Epigr. XX. 8. de equo Honorii,

Et Tyrio dignum terga rubere toro.

ſic enim ſcripti plerique, non *croco*. *purpureum torum* Ovidius quoque dixit Epiſtola Oenones vs. 88. Roſarum mentionem cum denuo faciat paulo poſt noſter, primo Claverii ſententiam probabam, nihil mutandum eſſe cenſentis. nunc aliter videtur. ſic Epithalamio Palladii vs. 103. de Venere:

Floribus exſtruitur currus: juga floribus halant:
Florea purpureas adnectunt frena columbas.

Idyll. V. vs. 29. de thalamo Veneris, *roſeisque cubilia ſurgunt Floribus*. mox pro eo quod ſequitur, *hoc navigat antro*, perperam idem Raphelengius cum ſcriptis nonnullis, *arcu*. quae vox paulo ante praeceſſerat. *hoc navigat alte* pro diverſa lectione Oiſelianus. Junianus & duo Florentini cum quinto Vaticano, *oſtro*. qua lectione nihil verius. ſic *oſtrum* pro purpureo toro Princeps poëtarum non ſemel poſuit. Omnia in noſtro optime nunc ſe habent. Roſas inſtratas Tritonis tergo oſtrini tori vicem Veneri praeſtitiſſe deſignat. quid potuit dici elegantius? *Fulta oſtro*, ut bello Gildonico v. 327.

——— *caſtumque cubile*
Ingreditur Tyrio qua fultus Honorius oſtro
Carpebat teneros Maria cum conjuge ſomnos.

ita enim & illic in optimis membranis ſcriptum offendi. tamen primus Vaticanus aliique non pauci *Pulchra Venus*, non *Fulta*. HEINS.

153. *Proſequitur volucrum*] Sic primae editiones & quinque ſcripti. *volucres amores* perpetuo epitheto poëtis dicuntur. exemplis nihil opus, quae obvia. vulgo *volucer*. *votis* ſec. Vatic. HEINS. *Proſequitur votis volucer com.* Lovan. *votis* duo Oxon. Leid. Wolff. *tranquilliſque* etiam Lovan.

154. *Per omnem Neptuni diſperſa domum*] Non *omnes domos* prim. Vatic. & novem alii, & mox *Alternas* pro *Alternis* primae edd. ac ſcripti omnes, ut ad Statium Gronovius, cap. IX. HEINS.

155. *Cad-*

Neptuni diſperſa domum. Cadmeïa ludit
Leucothoe, frenatque roſis delphina Palaemon.
Alternas violis Nereus interſerit algas.
Canitiem Glaucus ligat inmortalibus herbis.
Nec non & variis vectae Nereïdes ibant,
Audito rumore, feris. hanc piſce volutam
Sublevat, Oceani monſtrum Tarteſſia tigris:
Hanc timor Aegaei, rupturus fronte carinas,
Trux Aries. haec caeruleae ſuſpenſa leaenae
Innatat: haec viridem trahitur conplexa juvencum.
Certatimque novis onerant connubia donis.
Cingula Cymothoë, rarum Galatea monile,
Et gravibus Spatale baccis diadema ferebat
Intextum, rubro quas legerat ipſa profundo.
Mergit ſe ſubito, vellitque coralia Doto.
Vimen erat, dum ſtagna ſubit: proceſſerat undis:

155. *Cadmeïa*] Ino Cadmi filia. Seneca, *Nereidumque choris Cadmeia cingitur Ino.* Delr.

157. *Alternis*] Unus vetus liber, *alternas.* idem, *audito rumore*, ubi ceteri, *Tritone.* Delr.

Interſerit] *intexerat* Leid.

160. *Audito rumore*] Sic cum Schotto idem Gronovius in Obſervationibus, & Barthius curis ſecundis. nec aliter ſcripti omnes. vi. Conſ. Honor. 532.

Audito perfecta recens rumore Getarum.

ad rumorem ſeu murmur marinum referebat Gronovius, qui videndus Lib. ii. Obſerv. cap. 17. vulgo *Tritone.* mox, *piſce voluto* prim. Vatic. & octo alii non contemnendae notae. Caeterum pro *Tarteſſia tigris* prim. Vatic. a manu ſecunda cum aliis viginti, *Carcheſia.* duo *Tarcheſia.* totidem *Cartheſia.* prim. Oxon. *Traceſia.* tert. Vatic. *Carcheïa.* ſec. Medic. *Tarcheïa.* forte *Carteïa*, quod fere idem. *Carteïa* enim *Tarteſſus* antiquis. vel poſſet & legi, *Carpeſia.* Adeantur notae noſtrae ad Met. xiv. Naſonis v. 416. Heins. *Tarcheſia* Wolff. *volutam* explicarem, delapſam a piſce, quo ante vehebatur, ſublevat Tigris. Burm.

162. *Rapturus fronte carinas*] Vetus liber *rupturus.* Delr. Ita & Lucenſ. prim. Vatic. & alii plerique. quomodo & cum Raphelengio Barthius. quatuor *fracturus*, etiam non male. vulgo *rapturus.* mox *caerulea leaena* libri plurimi, ſed meliores *caeruleaea leaenae.* Heins. *rupturus* Wolff.

165. *Ornant connubia donis*] Non *onerant*, quatuor membranae. ſed nihil mutandum, ut pluribus dicemus ad Val. Flacc. iii. 9. mox *carum monile* pro *rarum* unus Petav. Ovid. Art. Am. iii. 129.

Vos quoque non caris aures onerate lapillis.

Idem de Pactolo xi. Met. 88. *nec caris erat invidioſus arenis.* noſter Epiſt. ii. ad Seren. 14. *rubri germina cara maris.* Pub. Syrus, *quo margarita cara, unibacca, Indica.* Mart. x. Epigr. 38. *Caris littoris Indici lapillis.* pro *Cymothoë* ſec. Vatic. & Helmaeſtad. *Cymodoce.* utrumque marinae Nymphae nomen apud Homerum. *Cymodoce* apud Maronem quoque iv. Georg. 338. occurrit. pro *Doto* plerique *Dote*; ſed perperam. pro *Spatale baccis*, Oiſellanus *Pigmea vacis.* prim. Vatic. a manu prima, *Pigmea bacis.* Heins. *ſpalate* Junian. *fatale* Oxon. *Cymodoe* Wolf.

169. *Coralia*] Haec vero Graeca licentia propter vocales ancipites. Ovid. ſic & *Coralium.* Sidonius vero: *Lactea puniceo ſinuantur colla corallo.* Κοράλιον Graece; ſed eſt & herbae ſpecies, quae Κοράλλια a colore rubro dicitur. Κυράλλιον vero Theophraſto eſt Corolium, pro Κοράλλιον, idque confirmat Euſtathius, quaſi ἐκ τῆς κόρης ἀλλόμενον dicatur a cruore, qui ex Gorgonis capite diſtillavit. Claver. vid. Heinſ. ad Ovid. iv. Met. 750. ubi *corallia* legit.

Clotho] Ex Homero, Heſiodo, Virgilio, Valerio Flacco ſcribe *Doto.* Delr. *Doto* vetus liber, quod & firmat Colinaeus, alias *Clotho* ineptiſſime. Virg. *Nereïa Doto.* Val. Flacc. *Hanc Panope, Dotoque ſoror, jactataque fluctu Proſequitur nudis pariter Galatea lacertis.* Heſiodus, Δωτώ τε Πρωτώ τε Claver. *Lotho* Ald. *Dote* vel *Cote* Jun. *Dote* Leid. Wolff. *Clothe* Vicet. vid. ad Virgil. ix. Aeneid. 102.

Gemma fuit, nuda Venerem cinxere caterva:
Plaudenteſque ſimul tali cum voce ſequuntur.
Hos Mariae cultus, haec munera noſtra, precamur,
Reginae Regina feras. dic talia numquam
Promeruiſſe Thetin, nec quum ſoror Amphitrite
Noſtro nupta Jovi: devotum ſentiat aequor,
Agnoſcat famulum virgo Stilichonia pontum.
Victricis nos ſpem patriae, claſſemque paternam
Veximus, ad triſtes quum tenderet ultor Achivos.
Jam Ligurum terris ſpumantia pectora Triton
Adpulerat, laſſoſque fretis extenderat orbes.
Continuo ſublime volans ad moenia Gallis

Con-

171. *Gemma fuit*] Idem tradit Plinius Lib. XXXII. cap. II, & Ovid. IV. Met. DELR.

Nudae Venerem cinxere catervae] Unus MS. *nuda V. c. caterva.* idem, ubi ceteri, *voce ſequuntur*, habet, *feruntur.* DELR. *Nuda caterva* ſcripti plurimi. quinque *nuda corona.* quod placet. quomodo & prim. Vaticanus pro diverſa lectione. *texere* pro *cinxere* Helmaeſtad. HEINS. Ita *corona* & *caterva* confuſae IV. Conſ. Hon. 441. *texere* vero, ut & Wolf. habet, minus decet Venerem quam Dianam. apud Ovid. III. Met. 181. nuda enim Venus conſpici non verebatur, quare praetuli, *nuda Venerem cinxere corona*, vel *caterva*, ut edd. Vicet. & Parm. BURM.

179. *Attritis cum tenderet ultor Achivis*] Ita Lucens. Gyrald. prim. Vatic. Oiſel. & quatuor alii. duo Florentini & Pricaeanus, *afflictis Achivis.* tert. Vatica. *a victis Achivis.* vulgo, *ad triſtes Achivos.* Amm. Marcell. Lib. XVII. *pari petulantia ruentes in agmina nobilium legionum Quados Sarmatis adjumenta ferentes attrivimus.* paulo ante pro, *Victrices nos ſaepe rates*, in quinque aut ſex ſcriptis, *Victricis nos ſpem patriae.* lege, *Victrices nos nempe rates.* nam τὸ *ſaepe* hic minus placet; niſi mavis, *Victricis nos veli ratis.* nam in primo Oxon. & Regio, *Victrices nos vela patris.* ſed alterum utique praeſtat. HEINS. *Victricis nos eſſe patris* Wolf. a m. prim. *Victricis nos ſaepe patriae* Leid. a m. prim. *ſaepe ratem* Id. a m. s. *Victricis non ſpem patriae* Lovan. quae lectio, ſi *nos* reponatur, ut in edit. Vicetina, non admodum diſplicet. ut unicam patriae ſpem in Stilichone victore repoſitam dicant. quum in altera lectione *rates* & *claſſem* ſit tautologia, & in *victrices rates*, quae obvia eſt locutio, facile librarius mutaverit elegantiorem *Victricis nos ſpem patriae.* Jam vero *ſpes* de ipſo homine, in quo ſpes ſita eſt, centies occurrit. Ita Hero apud Ovid. XIX. Epiſt. 150.

Corpus Leandri, ſpes mea, pendet aqua.

& ita paſſim. In ſequentibus innuit clades a Barbaris & Scythis inlatas Graeciae, de quibus ſaepe mentionem facit. vid. IV. Conſ. Hon. 459. & ſeqq. II. in Rufin. 187. & alibi. Has clades ultus eſt Stilichon. quare neque *adtritis Achivis* placet. non enim Graecia bello adtrita, ut proprietas ejus verbi poſtulat, ſed ſubita incurſione erat vexata, & deſolata, unde triſtitia maxima orta. quare *ad triſtes Achivos* repoſuimus, quos ſublevatum ibat Stilichon: & durum eſt ſimpliciter *tendebat*, non addito, quo tenderet. licet ſciam ita capi poſſe apud Maronem IV. Georg. 534. *Tu munera ſupplex Tende, petens pacem.* ubi vide quae diximus. facilior igitur & elegantior altera lectio, *ad triſtes quum tenderet ultor Achivos*, & eo facit lectio Voſſiani codicis, *ad teſtes contenderet ultor Achivos.* nam millies particula *cum* compoſito verbo adhaeſit, mutata in *con.* Interpres Regius hic eximie ineptit, reddens, quum vindex rediret, Graecis profligatis. quos ille ultus ſublevavit a ſtrage Barbarorum, qui Graeciam vaſtaverant. BURM.

181. *Pectora*] *litora* Jun. ſed tunc legendum eſſet *terras*, & *ſpumantia litora* per appoſitionem intelligenda. ſed *ſpumantia pectora*, quia undas ſecabat pectore, ut navis roſtro, unde ſpumae concitabantur. ut Virgil. I. Aeneid. 35. *ſpumas ſalis aere ruebant*, & ita paſſim. & hinc appellat *pectora*, ut navem. quare male idem Junianus *impuleratque. laſſos* etiam eadem figura, ut navis *feſſa* & *laſſa* poſt curſum longum dicitur, ut eodem Lib. I. Aeneid. 168. *feſſas non vincula naves Ulla tenent.* & ita Ovid. III. Remed. 748. & alibi ſaepe. *extenderat*, ut ſolent laſſi, quum quieſcere volunt, membra extendere, ita ille a natatu. BURM.

182. *Volans*] *volant* Junian.

Ad moenia Gallis Condita lanigeris, ovis oſtentantia pellem] Notum eſt Gallis, dum in Inſubria condendae urbis fundamenta jacerent, mirificum porten-

Condita, lanigeri ſuis oſtentantia pellem,
Pervenit. adventu Veneris ſpiſſata recedunt
Nubila: clareſcunt puris Aquilonibus Alpes.
Laetitiae cauſſas ignorat dicere miles;
Laetaturque tamen. Mavortia ſigna rubeſcunt
Floribus, & ſubitis animantur frondibus haſtae.
Illa ſuum dictis adfatur talibus agmen:
Gradivum, noſtrae comites, arcete parumper;
Ut ſoli vacet aula mihi. procul igneus horror
Thoracum, gladioſque tegat vagina minaces.
Stent bellatrices aquilae, ſaevique dracones.
Fas ſit caſtra meis hodie ſuccumbere ſignis.
Tibia pro lituis, & pro clangore tubarum
Molle lyrae feſtumque canant. epulentur ad ipſas

Excu-

tentum oblatum, ſuem partim lana, partim ſetis tectum: quamobrem, licet omnes libri etiam MSS. in vulgatam illam lectionem conſentirent, tamen ex voce *ovis*, literam *o* tollens, ſic lego: *ad m. G. Condita lanigeri ſuis o. p.* quam conjecturam ſpero, ut ait Attius, probis probatam potius, quam multis fore, quos non moramur. Ceterum frequenter ex hac perverſa litterarum diſpoſitione foediſſime libros maculari, complures annotarunt. mihi unum exemplum ad fidem faciendam adduxiſſe ſuffecerit. magno bonarum literarum fructu paſſim M. Fabii Declamationum opus teritur; in eo, Declamatione ſcilicet CCLXX. cujus inſcriptio eſt, *Rapta e duabus geminis*, vulgo ita legitur: *Dicerem, Luctus confuderat (ſi liceret) dolor ſuadebat; ignoſceret iſtimet: nunc mibi neceſſarium conſilium praeſens injuria dedit.* haec verborum portenta ſic caſtiganda credo: *Si dicerem: luctus confuderat, liceret. dolor ſuadebat? ignoſceretis tamen nunc mibi &c.* quomodo, quae aenigmata plusquam Sphyngea fuerant, ſolis luce clariora redduntur. Delr. *Lanigeri ſuis* vetus codex. alii, *lanigeris ovis*, aut *lanigerae ſuis.* ſed prima lectio firmatur a Sidonio: *Urbs quae lanigero de ſue nomen babet*, hoc eſt Mediolanum. Claver. *Lanigeri ſuis* pro *Lanigeris ovis* primus reſtituit Baptiſta Pius ad Sidon. Lib. VI. Epiſtola ad Voluſianum. confirmant optimus Vaticanus & excerpta Pomponiana. Florent. S. Marci *lanigerae ſuis*, ut Raphelengius; ſed non opus. Videndus hoc loco Barthius, qui illa Sidonii quoque de Mediolano protulit,

Et quae lanigero de ſue nomen babet.

paulo ante pro *Ligurum terris*, tertius Vaticanus *campis.* pro *laſſoſque fretis*, prim. Vatic. Palat. prim. Med. & quatuor alii *frequens. ſequens* Pricaeanus. Heins. *lanigerae* Dempſter. de Etrur. Regali Lib. II. 49. ſed *ſus* maſculino genere Ovidio, Phaedro & aliis paſſim ponitur. *lanigeris ovis* Wolf.

184. *Spiſſata recedunt*] *pulſata* Lucenſ. Iſingr. prim. Vatic. & multi alii. pro *puris Aquilonibus* Pricaeanus *nudis.* puto pro *ſudis.* pro *clareſcunt Alpes* in multis veterum *rareſcunt imbres.* Heins. *rareſcunt* Wolf. Nihil in his mutandum; nam τῷ *ſpiſſata* reſpondet *clareſcunt*, id eſt conſpicui fieri incipiunt, recedentibus nubilis denſis, ita *ſpiſſa nubes* Ovid. I. Amor. XIII. 30. *puri* Aquilones dicti ſereni, ut *clarus Aquilo* Virg. I. Georg. 459. vid. ad Val. Flacc. II. 56. & Grat. Cyneg. 55. *rareſcunt puris Aquilonibus imbres* Lovan. & edd. Vicet. & Parm. Burm.

186. *Dicere*] *diſcere* Oxon. *ignorat* poſitum pro neſcit, nec opus hic commento Barthii, quaſi eſſet tranſpoſitio verborum, pro dicit ſe ignorare. Burm.

189. *Dictis*] *verbis* Leid.

190. *Gradivum noſtri comites*] *noſtrae* ſec. Vatican. ſic de Venere Epithalamio Celerinae v. 8. *Idaliae juxta famulae.* ſupra hoc ipſo poëmate 100. *dextra laevaque ſorores Stabant Idaliae.* Heins. Illud *noſtri* vitioſum, & *noſtrae* languet. erigeretur ſententia, ſi liceret corrigere *Gradivum (noſtis) comites arcete parumper*, quaſi dubitaret an adulterum recte noviſſent. Burm.

192. *Tegat*] *terat* Wolf.

196. *Molle lyrae feſtumque canant*] *fauſtumque* Lucenſ. Gyrald. aliique nonnulli cum Gudianis Schedis. & ſic ex ſuis Schottus II. Obſerv. 55. probe. *fauſti juvenum plauſus* Epithal. Celerinae v. 22. Lib. II. de Rapt. 347.

Et fauſtas alio ſuccendunt lumine taedas.

pro vulgata tamen ſtant primus Vaticanus & potior reliquorum pars. pro *ſpirent crateres* quintus Vaticanus *ſpument.* quod placeret, ſi ab aliis libris

con-

Excubias. mediis ſpirent crateres in armis.
Laxet terribiles majeſtas regia faſtus,
Et ſociam plebem non indignata poteſtas
Confundat turbae proceres. ſolvantur habenis
Gaudia: nec leges pudeat ridere ſeveras.
Tu feſtas, Hymenaee, faces; tu, Gratia, flores
Elige; tu geminas, Concordia, necte coronas.
Vos, pennata cohors, quocumque vocaverit uſus,

Di-

confirmaretur, ſed *ſpirare* pro *ſpumare* poſitum videtur. Heins. *fauſtum* etiam Wolf. *fauſtus* & *feſtus* paſſim commutantur. vid. ad Ovid. vi. Met. 448. ſed hic *feſtum* retineo, quod proprie nuptiis convenit. nam & *fauſtum canere* in bello fas erat. ſic Ovid. v. Met. 3. *nec conjugialia feſta Qui canat, eſt clamor.* ſic mox v. 202. *feſtae faces*, ut in ipſo loco ex Lib. ii. de Rapt. 347. *feſtas taedas* edidit Heinſius. *feſtum carmen* Lib. iii. de laud. Stilich. 24. & ſimilia paſſim obvia. deinde *epulemur* Oxon. & Regius, quod nec abſurdum, ut ipſa Venus cum comitatu intelligatur. *ſpirant* habet Oxon. male. *ſpirare* vero abſolute poni ſolet, ut *vada non ſpirant* Virgil. x. Aeneid. 291. & *freta ſpirantia* i. Georg. 327. *thymbra ſpirans* iv. Georg. 31. *flamma ſpirat* Ovid. viii. Met. 356. male de copia vini explicat Barthius. qui tamen ipſe ad Nemeſ. Eclog. ii. 46. *nec laurus ſpirat odores*, verbum hoc recte explicat, & *ſpiritum* pro odore ſumi docuit. *Crateres* vero *ſpirant*, ubi fragrat vinum & odorem ſpargit. & hinc *flos vini*, qui anus naribus objectus apud Plaut. Curcul. i. ii. Heinſius olim legebat, *ſpirent crateras*, ut τῷ *epulentur*, ſcilicet *milites*, conveniat. ut Lib. ii. in Stilich. 340. *Minervam ſpirat opus.* Burm.

198. *Terribiles*] *Terribilis* ed. Vicetin. pro *Laxet*, *Ignet* Voſſ. a m. pr.

200. *Confundant*] Ex veteri libro reponi debere *Confundat*, judico. Delr. *Confundit* etiam Lovan. & Schottus d. l. & edd. primae uſque ad Raphelengianam. *poteſtas* hic de Imperatore ſumi debet, qui ad nuptias proceres cum plebe vocat. ſic pro regno Horat. i. Sat. vi. 9. *ante poteſtatem Tulli.* noſter ſaepe pro ſummo imperio utitur. Burm.

Solvantur habenis Gaudia] Qualis illa fuit libera coena Trimalchionis apud Petron. cap. xxvi.

202. *Tu, Gratia, flores Elige.*] Malim *I lege*, nam *legere flores* pro *carpere* dicebant. Heins. *Collige* Moreti liber. olim maluerat Heinſius, *Selige.* ego nihil muto. ita vi. Conſ. Hon. 370. *Electi candori equi.* ſupra vs. 12. *eligit ornatus.* Idyll. i. *eligit herbas.* *legere* huc non quadrat pro *carpere.* carptae enim jam erant, ſed eligendae meliores ad coronam. Burm.

203. *Tu geminas, Concordia, necte coronas*] Vir ingenio & eruditione florens Marcklandus ad Stat. i. Sylv. ii. 240. legebat, *catenas.* ſimilis certe diverſitas eſt apud Ovid. xi. Met. 91. ſed tamen ſine ope ullius codicis talia tentare mihi periculoſum videtur. rogat, quid Concordia cum coronis? quae Gratiarum partes? ſed manifeſte flores diſtinguit ſingulos & ſolutos a coronis. illos Gratia eligere debet, Concordia inde duas coronas nupturis nectere. idem poſſet rogare, quid Suadae cum coronis apud Coluthum, quem adducit Delrio ad Senec. Med. v. i.

Καὶ στέφος ἀσκήσασα γαμήλιον ἤλυθε Πειθώ.

Poëtis, credo, licet officia illa nuptialia nunc huic, nunc illi Deae, dare. nonne Junoni hoc alii tribuunt, cui *vincla jugalia curae* apud Virgil. iv. Aeneid. 59. ubi Taubmannus notat in vico Jugario fuiſſe aram Jugae Junonis, ubi vinculis nubentes jungebantur. cur Veneri ſaepe hanc provinciam dant alii, ut Homerus in Nuptiis Andromaches Iliad. x. ut notat Paſchalius de Coronis ii. 16. ubi plura videbis. & cap. ſeq. de coronis nuptialibus, quae benigna ſatis eſt materia. In loco Statii, quem ante oculos fuiſſe Claudiano cenſet vir acutiſſimus, neſcio an de catenis vel vinculis his agatur, licet Concordiae mentio hoc ſuadere videatur. certe Heinſius legebat,

——— *dat Juno verenda*
Cingula; & inſigni geminat Concordia nodo.

ut *verenda* jungatur τῷ *cingula*, non ſit Junonis epitheton. zonam dat Juno, quam debebat deinde ſolvere novus maritus, ut notum: illam geminabat, vel duplicabat inſigni nodo. quia vero moleſta videtur illa vox *geminat*, an non liceret ſcribere *gemmat*, ut inſignis ille nodus adpareret fulgore gemmae. *gemma* & *gemina* facile & ſaepe confuſa a librariis, ut apud Ovid. i. Amor. ii. 41. ubi vid. Heinſ. & apud Statium i. Silv. i. i. & mox vs. 214. & alibi. ſive ergo coronam, ſive zonam, ſive caeſtum intelligas apud Statium per *vincula*, Concordia nodo gemmato illa inſignivit. ut illa *cingula Parthica* Lib. ii. de Rapt. 94. gemmis variata. & ita noſter & alii poëtae paſſim. Huic vero loco *catenae* illae minus accommodae, ſed duae coronae ex floribus a Gratiis electis, nectuntur a Concordia ſponſo & ſponſae. Burm.

204. *Vos pennata cohos, quocumque vocaverit uſus*] Scri-

Diviſa properate manu: neu marceat ulla
Segnities. alii funalibus ordine ductis
Plurima venturae ſuſpendite lumina nocti.
Hi noſtra nitidos poſtes obducere myrto
Contendant, pars nectareis adſpergite tecta
Fontibus, & flamma lucos adolete Sabaeos.
Pars infecta croco velamina lutea Serum
Pandite, Sidoniasque ſolo proſternite veſtes.
Aſt alii thalamum docto conponite textu.
Stamine gemmato, picturatisque columnis
Aedificetur apex: qualem non Lydia dives
Erexit Pelopi: nec quem ſtruxere Lyaeo
Indorum ſpoliis & opaco palmite Bacchae.
Illic exuvias omnes cumulate parentum:
Quidquid avus ſenior Mauro vel Saxone victis,
Quidquid ab innumeris, ſocio Stilichone tremendus,
Quaeſivit genitor bellis: quodcumque Gelonus
Armeniusve dedit: quantum crinita ſagittis
Adtulit extremo Meroë circumflua Nilo:
Miſit Achaemenio quidquid de Tigride Medus,
Quum ſupplex emeret Romanam Parthia pacem.
Nobilibus gazis opibusque cubilia ſurgant
Barbaricis: omnes thalamo conferte triumphos.

Sic

Scribendum, *quo quemque vocaverit uſus.* aliter tamen libri. Epithalamio Palladii v. 10.

Pennati paſſim pueri, quo quemque vocavit
Umbra, jacent. HEINS. *pinnata* Oxon.

205. *Neu marceat ulla Segnities*] Nove dictum, quum vulgo homines marcere ſegnitie dicantur. ut *amor deſide cura marcet* laud. Seren. 226. itaque dicendum foret, *nec marceat ullus ſegnitie.* ſed hoc ſine hiatu invenuſto non patitur lex carminis. ſit ergo hoc Claudiano ſingulare. ſimilia vide apud Barth. ad vs. 101. BURM.

207. *Venturae*] *ſacratae ſ. nubila nocti* Oxon. *felici ſuſpendite* Voſſ. a m. pr. *funalia* Interpres Regius candelabra reddit, ſed tu vide Barthium. & lychnos ex laquearibus pendentes intelligi patet ex τοῦ *ſuſpenſa. fugacibus* erat in Wolff. BURM.

208. *Hi*] *Hic* Wolff.

210. *Fontibus*] Tres, *Floribus.* forte, *Roribus.* Pricaeanus, *Fluctibus.* mox *adſpergite* & *adolete* meliores ſcripti, non *adſpergere* & *adolere*, quos inter & primus Vaticanus. HEINS. Schottus Lib. II. Obſ. 55. *Contendat p. n. conſpergere. frondibus* Wolff. a m. prim.

212. *Proſternite veſtes*] *Praeſternite* fruſtra Raphelengius contra ſcriptos. HEINS. vid. VI. Conſ. Honor. 468.

213. *Docto*] *docte* lib. Barth. *ducto* Voſſ. a m. pr. vid. ad Val. Flacc. I. 122.

214. *Gemmato*] *ter gemino* Voſſ. a m. s. Leid. & Oxon.

220. *Ab innumeris*] *in innumeris* Jun. a m. s.

221. *Quodcumque*] *quaecumque* Vicetin. Ald. & alii olim editi.

222. *Armeniusve*] *Armeniusque* Oxon.

Crinita ſagittis] De his poſtea leges: *Et gens compoſitis crinem velata ſagittis.* DELR. *ſagittas* prior Moreti. HEINS. *crinata ſagittis* Lovan. *quidquid crinita* Oxon.

227. *Thalamo*] *thalamis* Voſſ.

Triumphos] Id eſt ex praeda in triumphis lata. ita Florus II. 2. *claſſem triumpho gravem.* & mox *triumphus periit naufragio.* BURM.

Sic ait: & Sponſae petit inproviſa penates.
Illa autem, ſecura tori, taedasque parari
Neſcia, divinae fruitur ſermone parentis,
Maternosque bibit mores: exemplaque diſcit
Priſca pudicitiae. Latios nec volvere libros
Deſinit aut Grajos, ipſa genetrice magiſtra;
Maeonius quaecumque ſenex, aut Thracius Orpheus,
Aut Mitylenaeo modulatur pectine Sappho.
Sic Triviam Latona monet: ſic mitis in antro
Mnemoſyne docili tradit praecepta Thaliae.
Quum procul augeri nitor, & jucundior aër
Adtonitam luſtrare domum, fundique comarum
Gratus odor. mox vera fides, numenque refulſit.
Cunctatur ſtupefacta Venus. nunc ora puellae,
Nunc flavam niveo miratur vertice matrem.
Haec modo creſcenti, plenae par altera Lunae.
Adſurgit ceu forte minor ſub matre virenti
Laurus, & ingentes ramos, olimque futuras
Promittit jam parva comas: vel flore ſub uno
Ceu geminae Paeſtana roſae per jugera regnant.
Haec largo matura die, ſaturataque vernis
Roribus indulget ſpatio: latet altera nodo,

Nec

228. *Sponſae petit*] *ſponte* Leid. Wolff.
229. *Tori*] *ebori* Vicetin. tu ſupr.
236. *Monet*] *movet* Jun. & Leid.
237. *Mnemoſyne*] Haec a Jove, ſerpentis ſpecie occultato, ut tradit Sidonius, ſubacta, novem Muſas peperit, idque ab Orpheo, Heſiodo, Alcandro, Eumylo, atque Solone proditum eſt, teſte Clemente Στρωμ. Lib. VI. rationem fictionis in Heſiodicis enarrationibus tradit Proclus Diadochus. Delr. *Neumaſie* Oxon. *Heumonie* Leid. *Nemoſine* Vicetin. *Mater caſta piae tradit* Oxon. in voce *mitis* latere nomen montis ſuſpicabatur Barthius.
238. *Jucundior*] *jocundior* Lovan. & edd. Ald. & aliae. *luſtrare* pro *inluſtrare*. vid. ad Grat. Cyneg. 221.
240. *Numenque refulſit*] *lumenque* prim. Vatic. aliique multi, ut & paulo poſt, *Haec nova creſcenti*, non *modo*. neutrum placet. Heins.
242. *Nunc flavam niveo miratur vertice matrem*] Palatinus, *nec flavam prae ſe ferat*. Scribendum opinor, *rutilo vertice*. Adeantur, quae curis ſecundis ad Naſonem notamus. Met. V. vs. 440. *Rutili* enim capilli flavi dicti. Barthius curis ſecundis in hoc loco valde aeſtuavit, dum corrigit:

—— nunc ora puellae
Flammea, nunc niveo miratur vertice matrem.

Lucanus X. 129.

—— pars tam flavos gerit altera crines,
Ut nullis Rheni Caeſar ſe dicat in arvis,
Tam rutilas vidiſſe comas. Heins. *vertice crinem* Junianus. forte:

Nunc gnavam niveo miratur vertice matrem.

vide de hac voce Heinſium ad Ovid. V. Triſt. III. 37. vel *flavam nitido*. certe *flavam niveo vertice* jungi vix concoquo, cum *niveus vertex* jam caneſcentes matris comas indicet. Interpres Regius *micantem*, reddidit, neſcio qua auctoritate. praeterea niveo illi vertici non convenit comparatio *lauri virentis*. quare ibi legerem, *vigenti*. mater adhuc plena vigoris, licet jam caneſcere incipiat. videant acutiores. haerent enim hic interpretes. ſcio quidem viridem ſenectutem dici, ut ita lauro virenti comparetur Mariae mater, ſed alterum praeſtare putem. Burm.
243. *Haec modo*] *Haec nova* Colin.
246. *Promittit*] *permittat* Junian.
247. *Paeſtana*] *Paeſſana* Wolff.
249. *Roribus*] *Floribus* Oxon. *jacet altera* Junian.

252.

Nec teneris audet foliis admittere ſoles.
Adſtitit, & blande Mariam Cytherea ſalutat.
Salve, ſidereae proles auguſta Serenae,
Magnorum ſoboles Regum, parituraque Reges.
Te propter Paphias ſedes Cyprumque reliqui,
Te propter libuit tantos explere labores,
Et tantum tranaſſe maris: ne vilior ultra
Privatos paterere lares: neu tempore longo
Dilatos juvenis nutriret Honorius ignes.
Accipe fortunam generis: diadema reſume,
Quod tribuas natis, & in haec penetralia rurſus
Unde parens progreſſa, redi. fac nulla ſubeſſe
Vincula cognatae: quamvis aliena fuiſſes
Principibus, regnum poteras hoc ore mereri.
Quae propior ſceptris facies? quis dignior aula
Vultus erat? non labra roſae, non colla pruinae,
Non crines aequant violae, non lumina flammae.
Quam juncto leviter ſeſe diſcrimine confert

Um-

252. *Sidereae*] *divinae* explicat Barthius; ſed ad pulchritudinis laudem referendum, quam praedicare Veneri magis convenit. vid. ad Valer. Flacc. V. 467. & ipſum Barth. ad Feſcenn. pr. Burm.

254. *Te propter*] Hi duo verſus in veteri meo libro alio leguntior ordine, ut qui in excuſis praecedit, in eo ſubſequatur. Delr. vid. Virgil. iv. Aeneid. 320.

Paphias ſedes] Non *aedes* prim. Vatic. & ſedecim alii. & *paterere* mox pro *patiare* iidem. *Cypron* Oiſelianus, pro *Cyprum*. Heins. contra *aedes* tuetur Heinſius ad Lib. i. de Rapt. 201. ſed de Venere Ovid. x. Met. 229. ut in ſcriptis:

Ipſa ſuas ſedes, Ophiuſiaque arva parabat
Deſerere alma Venus. ubi vide quae diximus. Virgil. i. Aeneid. 681.

Aut ſuper Idalium ſacrata ſede recondam.

Phaſias aedes Wolff. Burm.

255. *Tantos explere labores*] *Tantum complere laboris* unus Mediceus. quod elegantius. ſuperiori verſu *relinqui* prior Leidenſis & Rottendorph. ut ſequentibus haec connectantur. Heins. *tantos libuit* Junian. *licuit tantos* Oxon. imitari videtur Statium Lib. i. Silv. ii. 41. ubi in veteri editione *licuit*, ſed lege:

Hanc propter libuit Piſaea lege trementem
Currere. vid. ad Lucan. vi. 118. Burm.

256. *Tranaſſe*] *transnare* Junian. *transnaſſe* reliqui cum olim editis. *neu vilior* Jun. Wolff. *nec* Oxon.

258. *Nutriret*] *differret* Oxon. pro varia lectione.

259. *Accipe fortunam generis*] Editiones priſcae aliter diſtinguunt. *Accipe fortunam: generis* &c. ſed licet aliter diſtinguas, an haec Mariae decenter dicantur, dubito, quaſi inferiorem eam agnoſceret genere auguſto, ut nunc acciperet demum fortunam generis. ſi ut *reſume diadema* dixit, ita *recipe* dixiſſet, tolerabile foret. forte ſcripſerit multo rotundiori & elegantiori ſenſu:

Auſpice fortuna generis, diadema reſume,
Quod tribuas natis.

aſpice primo ſcriptum erat, & quia hoc centies cum *accipe* permutatur, hinc & *fortunam* pro *fortuna* repoſuerunt. eodem modo iv. Conſ. Honor. 610. *aſpice* ſcripſerant pro *auſpice* librarii. *Auſpices* vero nuptiis adhibitos nihil opus probari, & ut hic Fortuna generis felicibus, ita Megaera *auſpex* infauſtis nuptiis i. in Rufin. 83. Burm.

261. *Redi*] *veni* Oxon.

Nulla ſubeſſe vincula cognatae] *ſubiſſe* pro diverſa lectione quartus Vaticanus, ut Bell. Gildon. 366. *ſubitae collo ſubiere catenae.* Heins.

264. *Propior*] *proprior* Oxon.

Sceptris] Vetus liber *regnis*. Delr.

265. *Vultus erit*] Lego *erat* cum tribus ſcriptis: mox *aequent* malo. Heins.

267. *Vincto*] Vetus liber *juncto*: praeclare. Delr. Quidam libri *juncti* vel *vincti*. *juncti* placebat Barthio. alter Moreti, *jugi*. ut *jugis aquae fons*, & *putei*

Umbra ſupercilii! miſcet quam juſta ruborem
Temperies! nimio nec ſanguine candor abundat.
Aurorae vincis digitos, humeroſque Dianae.
Ipſam jam ſuperas matrem. ſi Bacchus amator
Dotali potuit coelum ſignare Corona,
Cur nullis virgo redimitur pulchrior aſtris?
Jam tibi molitur ſtellantia ſerta Bootes,
Inque decus Mariae jam ſidera parturit aether.
I digno nectenda viro, tantique per orbem
Conſors imperii! jam te venerabitur Hiſter.
Nomen adorabunt populi. jam Rhenus & Albis
Serviet: in medios ibis Regina Sygambros.
Quid numerem gentes, Atlanteoſque receſſus
Oceani? toto pariter dotabere mundo.
Dixit; & ornatus, dederant quos nuper ovantes
Nereïdes, collo membriſque micantibus aptat.
Ipſa caput diſtinguit acu, ſubſtringit amictus:
Flammea virgineis accommodat ipſa capillis.

Ante

tei perennes jugis aquae apud Horatium. Martial. Lib. IX. Epigr. 26.

Appetitur poſito jugis oliva lupo.

ita duo codices antiquiſſimi Vaticanus ac Puteaneus. vulgo, *vilis.* Gloſſae Stephani, *Jugis*, διηνεκές. ſic *juge triennium* pro continuo dixit Eutropius. *juſto diſcrimine* Iſingrini codex, quod ferri non poteſt, quia *juſta temperies* ſequitur. nil temere mutarim. mox pro *pudorem* prim. & quart. Vaticanus pro diverſa lectione. *ruborem*, quomodo & Junianus, & unus ex Suſianis cum Aldo. placet. de ſuperciliis Petronius: *Supercilia usque ad malarum ſtructuram currentia, & rurſus confinio luminum poene permixta.* Ammiano Lib. XXIII. *juncta ſupercilia. caprinis oculis torvi, & ſuperciliis in ſemiorbiam ſpeciem curvatis junctisque.* Anacreon Od. XXVIII.

Τὸ μεσόφρυον δὲ μή μοι,
Διάκοπτε μήτε μίσγε.

quem locum egregie illuſtrant, quae ex Claudiano & Petronio jam attuli; nam Henricus Stephanus in ejus interpretatione multum aeſtuat. Ariſtenaetus Epiſtola prima primi libri: ὀφρύς τε μέλαινα, τὸ μέλαν ἄκρατον τὸ δὲ μεσόφρυον ἐμμέτρως τὰς ὀφρῦς διορίζει. Heins. *vincto* Vicetin. Parm. Ald. *juncti* Wolff. hinc *confinia ſupercilii* Ovid. III. Art. Am. 201.

270. *Aurorae digitos*] Nam ait Anacreon Ῥοδοδάκτυλος μὲν Ἠώς. Delr. Anacreon ex Homero Ῥοδοδάκτυλος μὲν Ἠώς. Auſon. *Et roſeis manibus ſidera diſpulerat.* Claver.

271. *Amator*] *amorque* Oxon, a m. pr.

272. *Signare Corona*] *ditare* vel *donare* ſcripti multi. nil muta. VI. Conſ. Honor. 168.

——— *omnia luctus*
Argumenta ſui Titan ſignavit Olympo.

ſignire pro diverſa lectione prim. Vatican. forte pro *inſignire.* quartus Vaticanus itidem pro diverſa lectione, *redimire.* Heins.

273. *Cur nullus*] *cur rutilis* Oxon. a m. pr. *cum nullis* Wolff.

276. *O digno nectenda viro*] *I digno* Gyrald. & Lucenſ. probe. unus Medic. *In digno*, ut & Helmaeſtadienſis. Heins.

278. *Populi*] Quinam populi? latet hic nomen proprium. quaerant, quibus idem videbitur. ego non reperi. an *Galli?* Burm.

279. *In medios ibis Regina Sygambros*] Statii imitationem notat Barthius, ſed utrique exemplum praebuit Naſo Epiſt. XVI. 331. *Ibis Dardanias ingens Regina per urbes.* Burm.

280. *Atlanteoſque receſſus*] Malo *Atlanteique.* Heins.

281. *Dotabere*] vetus liber, *dominabere.* Delr. *donabere* Leid. & Oxon. pro varia lectione. & marg. Iſingr. ſimilis varietas ſupr. vs. 134.

284. *Ipſa caput diſtinguit acu*] *conſtringit* Lucenſ. & quatuordecim alii. vulgata proba. mox pro *ſubſtrin-*

Ante fores jam pompa ſonat, pilentaque ſacram
Praeradiant ductura nurum. calet obvius ire
Jam Princeps, tardumque cupit diſcedere ſolem.
Nobilis haud aliter ſonipes, quem primus amoris
Sollicitavit odor, tumidus quatiensque decoras
Turbata cervice jubas, Pharſalia rura
Pervolat, & notos hinnitu flagitat amnes,
Naribus accenſis. mulcet fecunda magiſtros

ſtringit, unus Medic. *ſuccingit.* HEINS. *conſtrinxit* Leid. *conſtringit* Wolf. Heinſius olim volebat, *ſubſtringit acu*, *ſuccingit amictus.* ut Lucanus Lib. III. 281. *ſubſtringens*, *Arimaſpe*, *comas.* & VI. 656.

Et coma vipereis ſubſtringitur horrida ſertis.

ſed aliud eſt *ſubſtringere*, aliud *diſtinguere acu.* ut ſupra *diſcrimen* vs. 103 BURM.

286. *Sacram*] *ſacra* omnes fere ſcripti, & edd. Vicet. Parm. Ald. & Colin. qui vitio operarum, credo, *pilentaque ſacra.*

288. *Tardumque*] *tantumque* Oxon. pro *diſcedere* malim *decedere.* vid ad Ovid. IV. Met. 91. BURM.

289. *Nobilis*] Scaliger libro V. Poëtices, hanc comparationem longe feliciorem eſſe ait ea, quam Silius Lib. X. dure, neque volantibus numeris dedit, agnoſcitque in hoc Poëta normam Virgilianam. CLAVER. Ego hanc comparationem indignam & indecoram puto. Principes certe hodierni ſe cum libidine concitato & adhinniente equo conferri vix paterentur. praecipue ſi *priſcus odor* legatur, quod in ultima editione Heinſii, neſcio unde, habetur; quum *primus amoris* omnes, quos vidi, ſcripti & editi, etiam Heinſiani priores, exhibeant. certe magis adhuc indecorum foret, juvenem rudem, necdum maturum, comparare equo, quem ſollicitaret equae, cui olim admiſſus eſſet, odor priſcus. Hoc Darii equo rectius conveniret, ut narrant Hiſtorici, & praecipue Valer. Maxim. VII. III. Ext. I. confert has comparationes cum equo Homeri, Ennii, Virgilii, & Claudiani Columna ad Lib. II. Enn. p. 47. vid. Cerdam ad Virg. XI. Aen. 492. BURM.

291. *Curvata cervice jubas*] Lucens. *Turbata.* rectius. IV. Conſ. Honor. 548.

Turbantur phalerae : ſpumoſis morſibus aurum
Fumat.

Tholoſ. *Crinita.* pro *magiſtros*, *magiſtrum* Florent. & Ambroſ. unus. HEINS. *Curvatas* Junian. pro *Pharſalia*, *Pharſalica* Voſſ.

292. *Hinnitu flagitat amnes*] *ignes* duodecim libri, quod & in quinque ſuis Andreas Schottus invenit. nihil muto tamen. appoſite Lucretius initio libri primi, v. 22.

Inde ferae pecudes perſultant pabula laeta,
Ignotos tranant amnes. ubi de amore. & de equabus Virgil. III. Georg. 269.

Illas ducit amor trans Gargara, tranſque ſonantem
Aſcanium : ſuperant montes, & flumina tranant.

Idem ibidem de equis in Venerem ruentibus v. 253.

Non ſcopuli rupesque cavae, atque objecta retardant
Flumina.

Valer. Flacc. Lib. IV. 195.

Qualiter ignotis ſpumantem funditus amnem
Taurus aqius, qui primus init.

Statius Theb. VIII. 435.

Ac velut ignotum ſi quando armenta per amnem
Paſtor agit.

ſed cur *notos amnes*, cum primum incipiat amare? an *ignotosque*, ut apud Virgil. equi generoſi pullus III. Georg. 78.

Audet & ignoto ſeſe committere ponto.

Mazarinianus certe *atque novo.* Palatinus *toro.* pro *primus amoris odor*, in prim Vatic. Oiſel. & quatuor aliis *priſcus.* quod ſi ſequimur, nihil difficultatis erit in *notis amnibus.* fortaſſis tamen legendum, *privus odor. motos* etiam *amnes*, quomodo *moti fluctus* apud Marorem. mox *Naribus accenſus* potior ſcriptorum pars, non *accenſis.* aliter tamen caſtigatiores. HEINS. Preigius ad Lucret. I. 14. culpat Heinſium, ut metri ignarum, qui legerit in Lucretio, *ig. notosque tranant amnes.* debuiſſet hanc editionem conſulere, antequam virum, ſi quis umquam, callentiſſimum metri accuſaret. praeterea ipſe non cepit Lucretium, qui neſcit, *quo lepore pecus* capiatur, cum vel Tiro viderit repetendum *ἀπὸ τοῦ κοινοῦ tuo*, ut ſit *capta lepore tuo* & *illecebris tuis*, & hoc verſus 29. docere potuiſſet. ceterum *noti amnes* potuerunt recte dici, licet equus primum incipiat amare, quia antea ad eos paſcua habuit, ſed nunc ex ſtabulis dimiſſus, quibus aliquamdui coercitus fuit, flagitat hinnitu prius ſibi nota flumina. vid. ad Phaedr. I Fab. II. *totos hinnitu flagitat ignes* Barth. Lib. & Medic. *omnes* Vicet. *accenſus* Cod. Barth. ſed *accenſis* recte. ut IV. Conſ. Honor. 446. *igneſcunt patulae nares.* BURM.

293. *Accenſis*] Excuſi quidam cum veteri libro *accenſus.* DELR.

Spes gregis, & pulchro gaudent armenta marito.
Candidus interea poſitis exercitus armis
Exſultat ſocerum circa; nec ſignifer ullus,
Nec miles pluviae flores diſpergere ritu
Ceſſat, purpureoque ducem perfundere nimbo.
Haec quoque velati lauro myrtoque canebant:
Dive parens, ſeu te conplectitur axis Olympi,
Seu colis Elyſias, animarum praemia, valles,
En promiſſa tibi Stilichon jam vota peregit.
Jam gratae rediere vices. cunabula penſat:
Acceptum reddit thalamum: natoque reponit,
Quod dederas genitor. numquam te, ſancte, pigebit
Judicii. nec te pietas ſuprema fefellit.
Dignus, quem legeres: dignus, cui pignora tanti
Principis, & rerum conmendarentur habenae.
Dicere nunc poſſem, quae proelia geſta ſub Haemo,
Quaeque cruentarint fumantem Strymona pugnae.
Quam notus clipeo, quanta vi fulminet hoſtem,
Ni prohiberet Hymen. Quae tempeſtiva relatu

Nunc

Magiſtros] Ita omnes, quas vidi, editiones ante Heinſium, qui nec in ſcriptis varietatem ullam notavit. non *magiſtrum*. BURM.

295. *Candidus exercitus*] Ante IV. Conſ. Honor. 567. dixerat *niveas cohortes*, quae ſcilicet in comitatu Principis. legimus vero Domitianum, cum videret generum fratris albatos etiam habere miniſtros, dixiſſe *οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη*. Sunt & albati milites apud Trebellium. CLAVER. male. agitur de exercitu. vid. Barth.

296. *Socerum juxta*] MSS. *ſocerum circa*. iidem: *ritu pluviae diſpergere flores*, pro *pluviae flores diſpergere ritu*. DELR. Non *juxta* ſed *circa* libri. vidit Barthius. mox pro *ducem*, ſex ſcripti *diem*, cum primo Vaticano. nihilo deterius. Nil immutandum tamen. Florus II. cap. VII. *quo certavere plauſu! quid florum in Conſulem profuderunt!* HEINS. *pluviae ritu diſp. flores* Jun. & mox *diffundere nimbo* idem. *pluviaerore* Oxon. pro var. lect. mutuatur haec a Statio I. Silv. II. 21.

Floribus innumeris & olenti ſpargere nimbo.

ubi *thymbra* Gronovius. BURM.

300. *Dive parens*] *Dure* Junian. inſulſe.

301. *Seu colis*] *premis* prim. Vatic. & alii novem. HEINS. *Elyſias ſedes* duo libri.

302. *Promiſſa*] *praemiſſa* Junian.

303. *Gratae*] *jam ctae* Wolf.

Connubia penſat] *cunabula* Gyrald. & quatuordecim alii. recte. Educatus enim a Theodoſio Stilichon. pro *Jam gratae rediere vices*, prim. Vatican. cum quinque aliis, *En gratae*. HEINS. & ita Ald. ed.

304. *Reponit*] *rependit* Lovan. non male. vid. ad Phaedr. Lib. III. Praefat. puto tamen ab interpretatione eſſe, nam *reponere* hoc fere ſenſu utitur Virgil. II. Georg. 202. & XII. Aeneid. 878. BURM.

305. *Quod dederat*] *dederas* Barthius. confirmant octo libri. HEINS.

307. *Dignus, quem legeres*] Non *cui leges* Lucenſ. prim. Vatic. & quindecim alii. diximus Conſ. Manl. 147. pro *rerum habenae* prim. Vatic. & octo alii, *tantae habenae*. Junianus, *regni habenae*. HEINS.

309. *Dicere nunc poſſem*] Ita Gyrald. Lucens. & octo alii. bene. Bello Gildon. in oratione militum v. 491.

Quaſſatis cupio tellurem figere roſtris.

poterat dixiſſe *cupimus*. Lib. II. in Rufin. 268. pari modo milites,

——— *jam formidata tyranni*
Tempeſtas ſubeunda mihi.

& v. 275. *Tu mihi dux ſemper, Stilichon.* eodem libro v. 387. exercitus,

Unde redi, neſcis? patiarne audire ſatelles,
Qui leges aliis libertatemque reduxi.

HEINS. *Dicere nunc poſſent* Oxon. a m. pr. *Dicere poſſemus* Vicet. Parm. Ald. & alii vulgo.

310. *Cruentarint*] *cruentarunt* Junian.

312. *Quae tempeſtiva relatu*] Junian. *qui*. Mediceus, *quem*. Puto, *quin* vel *cui*. mox *conſilii*, non *concilio*, tert. Vatic. HEINS. *qui conſilio* Junian.

313.

Nunc canimus. quis conſilio, quis juris & aequi
Noſſe modum melior? quod ſemper diffidet, in te
Convenit: ingenio robur, prudentia forti.
Fronte quis aequali? quem ſic Romana decerent
Culmina? ſufficerent tantis quae pectora curis?
Stes licet in populo; clamat, quicumque videbit,
Hic eſt, hic Stilichon. ſic ſe teſtatur & offert
Celſa poteſtatis ſpecies; non voce feroci,
Non alto ſimulata gradu, non inproba geſtu.
Adfectant alii quidquid, fingique laborant,
Hoc donat Natura tibi. pudor emicat una,
Formoſusque rigor: vultusque auctura verendos
Canities feſtina venit. conſorte remota,
Contingunt gravitasque ſenî, viresque juventae.

313. *Juris & aequi*] Locus elegans & valde ſubtilis, de eo, quod eſt medium inter *Jus* & *aequum*. *Jus* eſt, auctore Donato, quod omnia recta & inflexibilia erigit. *Aequitas* eſt, quae ex jure multum remittit. Eſt vero hic κυβερνητικὴ σοφία, ni fallor, quam vocat Juſtinianus. Claver. *Noſſe modum* ex Lucano Lib. IX. 190. inluſtrari poteſt.

314. *Diffidat*] MSS. aſſentior, in quibus *diſſilit*. vulgati non conſtant ſibi. Delr. *diſſilit* etiam Oxon. duo Leid. & Lovan. pro varia lectione. *diſilit* Vicet. Parm. *deſidet* Colin. Gryph. Iſingr. Pulman.

315. *Ingenio*] *ingenuo* Markland. ad Stat. II. Silv. VI. 48. ſed nimis tenue videri poteſt, Stilichonem laudare, quod ingenuus fuerit, quod ipſi cum millibus aliis commune. Burm.

Prudentia] *patientia* Junian. forte, *prudentia cordi*, ut ingenio conveniat. cor enim ſedes omnium adfectionum, unde metus, ſpes, conſilium &c. poëtae deducunt. vid. Barth. ad Feſcenn. 26. Burm.

216. *Aequali*] *aequalis* Junian. a m. prim.

Quem ſic Romana] Poterat taceri hoc, o Claudiane, dum enim Stilichonem tuum plus nimio extollis, naſcitur ſcrupulus, qui multos male habuit. nam, ut ait Poëta; *Non bonor eſt, ſed onus, ſpecies laeſura ferentem:* haec noſtro aevo uſu venere. Claver. *quam* Lucens. ut ad frontem referatur. mox pro *clamat*, lego, *clamet*. prior Moreti, *clament quicumque videbunt*. Heins. *quem ſic Romana decorent* liber Barthii.

317. *Sufficerent*] *ſufficient* Junian.

318. *Stes*] *Sis licet* Junian. *in populo* eſt in plebe, turba. vid. ad Phaedr. III. 9. & Hottom. ad Cicer. Divinat. 16. Burm.

319. *Hic eſt, bic Stilicbo. ſeſe teſtatur*] Ita prim. Vatic. & undecim alii cum Gudii ſchedis. vulgo. *Hic ille eſt Stilicbon, ſic te teſtatur.* ſed tum rectius legas, *ſic ſe teſtatur.* quomodo pro diverſa lectione prim. Vatic. & ſec. Medic. neque aliter Farneſianus. Virgil. VI. Aeneid. 792. *Hic vir, bic eſt.* notum illud Perſii I Sat. 42. *Ac pulcbrum eſt digito monſtrari & dicier, Hic eſt.* pro *offert* alter Oxon. *effert.* Heins. Eadem varietas VI. Conſ. Honor. II. *quem mons Evandrius offert.* ubi in ſcriptis *effert.* de illis *bic bic eſt*, vel *bic ille eſt*, vid. ad Ovid. III. Amor. I. 20. & infr. I. in Eutrop. 66. Burm.

321. *Sic ſe*] Lequor meum MS. in quo *ſeſe*. Delr. ita & Leid.

321. *Simulata*] *ſtimulata* Wolf.

323. *Hoc donat*] Ita ſcripti. mendoſe vulgo *Haec*. Heins.

324. *Vultusque*] *vultus* Junian. *actura* Wolf.

325. *Canities*] Belli duces ac milites celerius caneſcunt propter inſomniam, labores, & alia incommoda. quod in Gallis ducibus etiam locum habuit. Plinius in Panegyr. de Trajano, cui, *non ſine quodam munere Deum feſtinatis ſenectutis inſignibus ornata caeſaries.* Domitianus forti animo ſe ferre dixit comam in adoleſcentia ſeneſcentem, quod ſane ipſi contigit, dum contra montem Dacicum & Sarmatas periclitatur. Claver.

Conſorte remota] Conſideret hanc vocem lector. Delr. *Conſorte remota*, id eſt aegritudine, triſtitia, aut languore: nam *multa ſenem circumveniunt incommoda* Virgilius dixit: *ſubeunt morbi triſtisque ſenectus.* Imo *ſenectus ipſa eſt morbus* Terentio. Miſerabilis profecto eſt ſenectus ut plurimum, nam habet multas conſortes, unde Senarius, φοβοῦ τὸ γῆρας οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον. Claver.

326. *Contingit*] MS. *contingant*. ego *contingunt*. 9. excuſi *en ſorte remota. Contingant gravitasque ſeni viresque juventae.* Delr. *Contingunt gravitasque ſeni* vera lectio, quam Aldus, Iſingrini liber, ac nonnulli

Utraque te cingit propriis inſignibus aetas.
Ornatur Fortuna viro. non ulla nocendi
Tela, nec infecti jugulis civilibus enſes.
Non odium terrore moves, nec frena reſolvit
Gratia: diligimus pariter, pariterque timemus.
Ipſe metus te noſter amat. juſtiſſime legum
Arbiter, egregiae cuſtos fidiſſime pacis,
Optime ductorum, fortunatiſſime patrum,
Plus jam, plus domino cuncti debere fatemur,
Quod gener eſt, invicte, tuus. vincire corona:
Inſere te noſtris, contemto jure, choreis.
Sic puer Eucherius ſuperet virtute parentem:
Aurea ſic videat ſimiles Thermantia taedas:
Sic uterus creſcat Mariae: ſic natus in oſtro
Parvus Honoriades genibus conſidat avitis.

nulli ex noſtris exhibent. vulgo, *Contingit ſenii gravitas.* prim. Vatic. *Contingit ſenio gravitas.* quomodo & alii nonnulli. vel *contingunt. ſeni* pro *ſenii* dixit, quod non intellectum a librariis loco mutando occaſionem dedit. Auſonius Epiſt. 1. ad Patrem:

Pulchra juventa ſibi ſenium ſic jungit, ut aevum,
Quod prius eſt, maneat: quod modo, ut incipiat.
Et placuiſſe reor geminis aetatibus, ut ſe
Non feſtinato tempore utramque daret.

ſic iſta emendo. τὸ *conſorte remota* ad canitiem referendum, quam ſenii conſortem vocat. ſic & Plinius in Paneg. *feſtinata ſenectutis inſignia* canitiem dixerat, quae noſter imitatus. Gyrald. prim. Vatic. & duodecim alii, *cum ſorte remota.* ſec. & tert. Vaticani, & octo praeterea cum Aldo, *conſorte remoto.* quomodo & vir Celeberrimus Gaſpar Gevartius cenſebat ſcribendum eſſe, ut Rufinus ſubintelligatur, qui tutor a Theodoſio Magno datus Arcadio, ut Honorio Stilichon. ſed mihi intempeſtiva prorſus Rufini mentio hic loci videtur. nec audiendus Claverius, qui *conſortem* interpretabatur aegritudinem, triſtitiam, languorem. frigide profecto. Pergamus videre veterem ſcripturam. *en ſorte remota* Codex Iſingrini. unus Vatic. *non ſorte remota.* Barthius conjicit:

——— *cui ſorte remota*
Contingunt ſenii gravitas vireſque juventae.

Lege:

——— *cum ſorte remotae*
Contingant ſenio gravitas viresque juventae.

ſorte remotae praeter ſortem & curſum naturae. vel quod malim, *conſorsque remoti Contingit ſenii gravitas.* gravitas ſenectutis conſors. fortaſſe rectius ſit tamen *Contingunt ſenii gravitas.* pro *nocendi* paulo poſt *nocenti* malim. HEINS. Aldus *Contingit gravitasque ſenii.* *contingunt gravitas ſenii* Vicetin. *Contingant gravitaſque ſeni* marg. Iſingr. *Contingit gravitasque ſeni* Wolf. Ego explico, *conſorte remoto*, id eſt omni, quicumque ejusdem ſortis eſt vel fuit, in tali dignitate poſito. nulli hoc contigit, ut gravitatem ſenii & vires juventae haberet, praeter tibi. ſi hoc non velit, fateor me non intelligere hunc locum. de uſu τοῦ *remoto* vid. ſupr. vs. 42. BURM.

329. *Infecti*] *infeſti* Oxon.

330. *Moves*] *movet* Junian.

333. *Fidiſſime pacis*] *pacis fideliſſime cuſtos* Vicet. & Parm. vitioſe. *juſtiſſime* Junian.

335. *Plus jam plus domino*] *Plus tibi quam domino,* vel, *plus tibi, plus domino.* Oxonienſis unus. alter priorem tantum lectionem habet. *Plus tibi jam domino* marg. Iſingr.

336. *Corona*] *coronam* Vicet. Parm.

337. *Choreis*] *trophaeis* Oxon. a m. prim.

338. *Parentem*] *parentum* Vicet. Parm.

339. *Thermantia*] Illa ſane, ut Claudianus praedixit, vidit non ſimiles tedas, ſed easdem magno ſuo malo, ut ſupra dictum eſt. CLAVER. *Terimantia* Oxon.

340. *Uterus*] *proles* Oxon.

Mariae] Fl. Maria Auguſta tenella & jugo impar, nupſit Honorio vix puberi. Itaque Princeps belle educatus immitis uvae cupidinem diſtulit: ſed interea nympha delicatula immatura morte praeventa eſt. Ejus ſepulchrum haud ita pridem patuit Romae, ubi non ſolum ejus peplum imperiale pretioſiſſimum, ſed & pila luſoria ex auro, atque etiam una lapillis micantibus effigta, cum aliis crepundiis, quibus viva oblectabatur, inventa ſunt, cum inſcriptione MARIA FLORENTISSIMA, additis Angelorum quatuor nominibus. Ibidem poſtea ſepultus eſt Honorius, nempe in Baſilea D. Petri. CLAVER.

341. *Honoriades*] *Honorides* Oxon. *conſidet* Lovan.

CL.

CL. CLAUDIANI

IN NUPTIAS

HONORII AUG. ET MARIAE

FESCENNINA.

ALCAICUM.

PRinceps coruſco ſidere pulchrior,
Parthis ſagittas tendere certior,
Eques Gelonis imperioſior,
Quae digna mentis laus erit arduae?
Quae digna formae laus erit igneae?
Te Leda mallet, quam dare Caſtorem.
Praefert Achilli te proprio Thetis:
Victum fatetur Delos Apollinem:
Credit minorem Lydia Liberum.
Tu quum per altas inpiger ilices

Feſcennina.] *Feſcennini Nuptiarum Honorii Imp.* titulus erat in veteri codice, ſed *Epithalamii* nomen idem fere verſuum generi a Catullo tribui videtur. non tamen a fide antiqua recedere potuimus; illa enim aetate Auſonius Centones ejusdem fere argumenti ſcripſit in nuptiis Gratiani, & ipſe Valentinianus Imp. unde idem poëta: *Feſcenninos amat celebritas nuptialis, verborumque petulantiam notus vetere inſtituto ludus admittit.* CLAVER. *Feſcennina* primus emendavit ex veteri libro Pulmannus, quomodo Lucenſis, excerpta Puteana, & quatuor alii ex noſtris. alia in vulgatis inſcriptio. primi Vaticani inſcriptio, *Epithalamium Honorii & Mariae.* Ceterum in vetuſtis omnibus membranis haec carmina Epithalamio praemittuntur. HEINS. In Voſſiano codice erat, *De Nuptiis Honorii Lib. II.* in altero, *Epithalamium ſuper nuptias Honorii.*

1. *Princeps*] In his nihil praeter haec duo, v. 10. *Tucum.* pro *Tum.* & v. 18. *voles* pro *cubes.* CLAVER.

2. *Sagittas tendere certior*] *mittere certior* duo ex noſtris. *tendere doctior* prim. Vatic. & excerpta Puteana. ſed τὸ *certior* non eſt loco movendum. eadem excerpta cum duobus aliis primo verſu *clarior* non *pulchrior.* verſu quarto Barthius *menti*, non *mentis* ex Palatino. HEINS. Mirum eſt ita conſpiraſſe ſaepe librarios veteres in easdem variationes certarum vocum. nam & apud Ovid. v. Met. 55.

Figere doctus erat, ſed tendere doctior arcum.

ubi *certior* Gronovii codex. ibi tamen praeſtat vulgata. hic, ſi *mittere* legas, *certior* praeferendum puto. vid. ad Conſul. Olybr. 187. *tendere ſagittas* vindicavimus ad IV. Conſ. Hon. 527. BURM.

6. *Dare*] id eſt edere, parere. vid. ad Nemeſ. Cyneg. vs. 118. & ibi Barth. & ad VI. Conſ. Honor. 136. BURM.

Caſtorem] Ab Oppiano Caſtor inter Νίρεα, Νάρκισσον, Ὑάκινθον, ceteros formoſos recenſetur. DELR.

7. *Praefert*] *profert* Oxon.

8. *Delos Apollinem*] Hi Dii, ut formae praeſtantes a Poëtis commendantur, praeſertim Oppiano. 1. Κύνηγ. ſunt enim perpetuo adoleſcentes. Callimachus κἢν ἀεὶ καλὸς, κἢν ἀεὶ νέος, & id exprimens Tibullus 1. Eleg. IV. 33.

Solis aeterna eſt Baccho Phoeboque juventas.
Nam decet intonſus crinis utrumque Deum.

Sidonius Phoebum *Ephoebum* vocat, Bacchique *ventrem* Anacreon, noſter alicubi *collum* laudant. DELR.

10. *Tu cum*] Ita meus MS. DELR. *Tum quum* edd.

Praedo citatum cornipedem regis,
Luduntque ventis inſtabiles comae,
Telis jacebunt ſponte tuis ferae,
Gaudensque ſacris vulneribus leo
Admittet haſtam, morte ſuperbior.
Venus reverſum ſpernat Adonidem,
Damnet reductum Cynthia Virbium.
Quum poſt labores, ſub platani voles
Virentis umbra, vel gelido ſpecu,
Torrentiorem fallere Sirium
Et membra ſomno feſſa reſolveris:
O quantus uret tum Dryadas calor?

Quot

edd. Vicet. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. *I nunc per altas* Lovan. tumidior vero locutio *ire per altas ilices*, quaſi ſuper arborum cacumina equitaret, cum tantum per ſilvam ilicum altarum equum egiſſe velit dicere. & hinc poſſet firmari conjectura mea in Ovid. Epiſt. IV. 38. *Eſt mihi per ſilvas impetus ire feras.* ſed quam ipſe abjeci poſtea. tolerabilior eſſet forte lectio per *artas ilices.* licet nec hoc valde elegans. BURM.

11. *Praeda citatum*] *Praedo* Lucenſ. & Gyrald. cum primo Vaticano & Farneſiano. quod verum puto. *Praedonem* vocat, qui praedatur feras. ſic *praedo volucrum* Martiali *accipiter*. & Glaucus Anthedonius Auſonio in Moſella *praedo piſcium*. v. 282.

Inter captivas fluitavit praedo catervas.

ſed & Jupiter *praedo* pro raptore Europae in Tragoediis Senecae. neque enim in malam partem ſemper accipitur, ut nec *lenae* vocabulum, quo ſupra uſus eſt in Epithalamio v. 25. *ut nuntia formae Lena per innumeros iret pictura penates.* hoc eſt, conciliatrix amoris. *Praedari* autem verbum venatorium, unde & *praeda*. Martial. I. Ep. 50.

Praeſtabit illic ipſa figendas prope
Voberca praedanti feras.

ſic ex veſtigiis Vaticani libri emendaſſe olim me memini. vulgo, *prandenti.* unde *prendenti* factum. *Abas praedator aprorum* Ovid. XII. Met. 406. quomodo *ferarum vaſtator Amycus* Virg. IX. 771. & *raptor aprorum Neurus* Valerio Flacc. VI. 121. ut videtur illic ſcribendum. Idem Ovid. III. Art. 419.

In multas lupa tendit oves, praedetur ut unam.

apud Juvenalem Sat. XI. 193. *Praedo caballorum praetor ſedet.* ſed doctiſſimus Gronovius jam recte monuit ibi legendum eſſe *praeda.* ſic Actaeon *canum ſuorum praeda* poëtis. apud Naſonem Epiſt. IV. 170. in veteri codice legebatur:

Silvaque praedandas praebeat alta feras.

non *perdendas*. ut illic monui. Sidonius Panegyrico Aviti:

Vaſta per adverſas venabula cogere praedas.

Statius Soteriis Rutilii Gallici, Lib. I. Silv. IV. 32. *dives praedae tamen accipit omni Exuvias Diana tholo.* & Lacrimis Etruſci Lib. III. Silv. III. 75. *nulla vivere praeda* Leonem ait, qui manſuefactus erat. *praedari piſces calamo* apud Propertium Lib. IV. Eleg. II. pari modo Auſonius in Moſella v. 126. *Alburnos praedam puerilibus hamis.* Mox *regas* & *ludant*, non *reges & ludent* Lucenſ. Gyrald. & alii aliquot. unus Petav. *Plaudentque*, quod arridet. nil muto tamen. Silius Lib. XVI. 363. & *plurimus idem Ludentis per colla comae.* HEINS. Olim Heinſius etiam conjecerat *Rheda* vel *Freno citatum* &c. *ludere* ex Virgilio habet, qui Lib. XI. 497. *luduntque jubae per colla.* *reges* Vicet. Parm. *reges ludentque* Ald. Raphel. Iſingr. & aliae. ego *regis Luduntque* praetuli. *plaudentque* Leid. a m. s. BURM.

15. *Admittet haſtam*] *ſtudium* Oxon. Junian. a m. pr. pro *ſuperbior*, *ſuperior* Wolff. a m. pr. Vicet. Parm.

16. *Spernit Adonidem*] Rectius, *ſpernat.* & *Damnet* Moreti liber & unus Ambros. HEINS. Et Lovan. *Venus adverſum*, & mox *Damnat adductum* Junian. & Excerpt. Voſſ.

18. *Sub platani voles*] Haec vera lectio. alii *jaces.* vel cum vulgatis, *cubes.* quod forte ex *lubet* vel *jubet* natum. *vires* prim. Vatic. & Farneſ. HEINS. *voles* Vicet. Parm. *viles* Excerpt. Voſſ. & Wolff.

20. *Syrium*] Hoc dicam obiter, a Tzetza reprehendi Archilochum, Heſiodum, Aratum, Lycophronem, Varronem, Heſychium, Suidam, non quidem nominatim, ſed tacite, quod Syrium cum canicula confundant. DELR.

22. *Uret tum*] *iret in* Wolff. a m. pr. *o quantus iret in Dryadas calor* Cod. Barth. *Dryadas* vero optimi quique. deinde *Quo te aeſtuante* Oxon. *Quantum aeſtuantes* Leid. *Quod te aeſtuantes* Vicet. *Qua te* Exc. Voſſ. *Quot te* Parm.

25. *Scy-*

Quot aeſtuantes ancipiti gradu
Furtiva carpent oſcula Naïdes?
Quis vero acerbis horridior Scythis?
Quis beluarum corde furentior;
Qui, quum micantem te prope viderit,
Non optet ultro ſervitium pati?
Quis non catenas adripiat libens,
Colloque poſcat vincula libero?
Tu ſi nivalis per juga Caucaſi
Saevas petiſſes pulcher Amazonas,
Peltata pugnas diſtereret cohors,
Sexu recepto: patris & inmemor
Inter frementes Hippolyte tubas
Strictam ſecurim languida poneret;
Et ſeminudo pectore cingulum
Forti negatum ſolveret Herculi,
Bellumque ſolus conficeret decor.
Beata, quae te mox faciet virum,
Primisque ſeſe junget amoribus.

Age cuncta nuptiali
Redimita vere, tellus,
Celebra toros heriles.
Omne nemus cum fluviis

Omne

25. *Scythis*] *Sertis* vel *Getis* Exc. Voſſ.

26. *Beluarum*] *beſtiarum* Junian. *corde ferocior* Leid. a m. s.

27. *Qui cum*] *Quis cum* Raphel.

29. *Arripiat*] *accipiat* Junian.

32. *Saevas*] *ſaeva* Leid.

Amazonas] de Amazonibus ad Herodoto in Μελπομ. Pauſania in Ἀττικ. Clemente Stromat. δ. Strabone Lib. XI. & XII. Dionyſio, Pindaro, denique Plinio, Mela, Juſtino, Servio, Oroſio, plura referuntur, quam hic explicari queant. DELR.

34. *Patris*] Mavortis. DELR. vel *Martis* Voſſ.

37. *Seminudo*] *ſeminudum* Jun.

38. *Solveret*] *traderet* marg. Iſingr. ſed Lib. II. de Rapt. Praeſ. 37. *ſolvis Amazonios cinctus*. BURM.

40. *Mox faciet virum*] *nox* Gyrald. Lucenſ. & duo alii cum Farneſiano. HEINS. Sed tunc non congruit ſequens verſus; *nox* enim non junget ſe. vide Martialis loca a Barthio adducta. BURM.

42. *Age cuncta*] Titulum *Epithalamii* non vidimus in veteri codice, ideoque omiſſus eſt. quod vero Delr. notat ex Vicetina editione, ut minime culpo, ita & minime ſequor, quia ſcimus poëtas leges carminum pro arbitrio condidiſſe, & hoc licitum: id ſatis probat Auſonius, Capella, & Sev. Boetius, & alii, itaque ab antiqui exempli fide, quam ſequuntur excuſi, nolui recedere, quamvis non neſciam apud Servium ejusmodi verſum repraeſentari. *Dulciſonae Pierides, verſifici favete.* Hi vero verſiculi reſtituuntur ex manuſcr. CLAVER. Duos poſtremos verſus ſingularum ſtropharum hujus Odae in unum coaluiſſe videas in multis antiquis codicibus. Contra ſingulos verſus ode proxima in duos dividunt Claveriani codices. HEINS. *Auge* Oxon. pro *Age*.

44. *Celebra*] *celebret* Jun. *erilis* Leid. *herilis* Vicet.

45. *Omne nemus*] Male in omnibus editionibus praeter Vicetinam hic duo verſus conſtituuntur, cum unus ſit Choriambicus tetrameter Sapphicus, ſcandendus in hunc modum: *omne nemus-uu cum fluviis-uu omne canat-uu profundum-u*, idque usque ad *Solitas galea* &c. obſervandum eſt, ut poſt tres ſin-

Omne canat profundum.
   Ligures ſavete campi:
Veneti ſavete montes:
Subitisque ſe roſetis
Veſtiat Alpinus apex:
Et rubeant pruinae.
   Atheſis ſtrepat choreis;
Calamisque flexuoſus
Leve Mincius ſuſurret,
Et Padus electriferis
Admoduletur alnis.
   Epulisque jam repleto
Reſonet Quirite Thybris:
Dominique laeta votis
Aurea ſeptem geminas
Roma coronet arces.
   Procul audiant Iberi;
Fluit unde ſemen aulae:
Ubi plena laurearum,
Imperio foeta domus,
Vix numerat triumphos.
   Habet hinc patrem maritus,
Habet hinc puella matrem,
Geminaque parte ductum

Cae-

ſingulos verſus (qui Anacreontici ſunt) unus hujuſcemodi choriambicus reponatur. DELR.

Cum fluviis] *cum foliis* Oxon. & duo Pulman. & plures.

46. *Canat*] *canet* Lovan.

53. *Calamisque*] *Calamusque* Jun. *flexuoſis* Lovan. Voſſ. & Barthii liber.

54. *Leve*] ubi antea *Lene*, magno lapſu in tenui re. Virgil. I. Ecl. 56. *Saepe levi ſomnum ſuadebit inire ſuſurro.* CLAVER. *Lene* Parm. Ald. & editiones aliae, ſolita permutatione. *Mitius* Wolf.

58. *Quirine*] bene. vetus liber *Quirite.* DELR. alias *Quirine* nullo ſenſu. Perſius, *una Quiritem vertigo facit.* CLAVER. Vide Schott. II. Obſ. 55. & Dempſt. ad Roſin. I. cap. 2. ita & Lovan.

60. *Septemgeminas*] id eſt ſeptem, ſicut *tergemini* non ſex aut ſenos, ſed tres aut ternos ſignificant. DELR.

63. *Fuit unde*] MS. meus *Fluit.* DELR. Alias *Fuit*, quod eſt frigidulum. CLAVER. *Fluit* legendum jam alii monuerunt, nec diſſentiunt ſcripti noſtri, vulgo, *Fuit.* Laude Serenae v. 56. *ſeries bis fontibus Aelia fluxit.* Statius Theb. II. 436.

——— tibi larga Pelops, & Tantalus auctor,
Nobilitas propiorque fluit de ſanguine juncto
Jupiter. & Lib. I. 226.

Aonias ſanguis fluit hic ab origine Thebas.

& mox v. 667.

Unde genus, quae terra mihi, quis defluat ordo
Sanguinis antiqui piget inter ſacra fateri.

noſter in Eutrop. II. 540. *geminas inter diſcordia partes Hoc auctore fluit.* quomodo illic videtur ſcribendum. HEINS. *Effluet* Cod. Barth. vid. Quintil. Declam. 258. apud Stat. II. Theb. 613. *demiſſus origine Cadmi*, Scholiaſtes notat, *id eſt fluens.* BURM.

65. *Foeta*] *freta* Jun. Oxon. duo Leid. male. ita apud Stat. IV. Theb. 103. ex MSS. Heinſius legebat,

Foetaque cognatis avibus Meleagria Pleuron.

&

Caeſareum flumineo
Stemma recurrit ortu.
Decorent vireta Baetin;
Tagus intumeſcat auro;
Generisque procreator
Sub vitreis Oceanus
Luxurietur antris.
Orienſque, regna fratrum,
Simul Occidensque plaudant.
Placidae jocentur urbes,
Quaeque novo, quaeque nitent
Deficiente Phoebo.
Aquiloniae procellae,
Rabidi tacete Cori:
Taceat ſonorus Auſter.
Solus ovantem Zephyrus
Perdominetur annum.

Soli-

& apud Prudent. Hymn. IV. 33. in MSS. Heinſius idem vocabulum deprehendit. BURM.

70. *Foemineo*] olim *flammineo*, abſurde nimis. CLAVER. *flumineo* cum Barthio Gronovius Obſervat. III. cap. IX. recte. Claverius *foemineo*, quod δευτέραι φροντίδες Barthii temere ſunt amplexae, minime prioribus hoc loco σοφωτέραι. ſcripti fere omnes *flammeo*, aut cum vulgatis *flamineo*. diximus ad IV. Conſ. Honor. 20. HEINS. *Caeſareum, flumine hoſtem* (vel *flumineo genus* vel *ſtemma*) *Mare recurrit ortu* Exc. Voſſ.

72. *Vireta*] *vineta* Wolf. quod probat Schottus II. Obſ. 55. contra metrum. *urecta* Oxon. Leid. *Baeten vineta* Jun. *Betbem* Vicet. *Baeten* Oxon. *Betem* Leid. Lovan. *Betbim* Ald. Colin. Iſingr. Gryph. *Decorant vireta Betem* Voſſ.

74. *Generisque*] *generis* Oxon.

76. *Luxurietur undis*] Libri plerique *antris*. & recte. *vitrea* illa *antra* alibi quoque habes. ut VI. Conſ. Honor. 147.

Undoſa tum forte domo, vitreisque ſub antris
Rerum ignarus adbuc ingentes pectore curas
Volvebat pater Eridanus.

Silius Lib. IV. 346. *vitreo quem Fucinus antro Nutrierat.* ubi male libri ſcripti *viridi*. Virgiliana illa e Lib. VII. Aen. 759. reſpexit, *vitrea te Fucinus unda*. Idem Silius Lib. VIII. 413.

——— *vitreis ſe ſedibus antri*
Aequoreae pelago ſimul emerſere ſorores.

ſic legendum, ut pluribus ad Ovidii Faſtos Lib. III. 367. dicemus. Lib. VIII. 191.

Donec arenoſo (ſic fama) Numicius illam
Excepit gremio, vitreisque recondidit antris.

Statius Propemptico Metii Celeris Lib. III. Silv. II. 16.

Surgite de vitreis ſpumoſae Doridos antris
Nereides.

Veram Claudianei loci ſcripturam vidit ex Palatino codice curis ſecundis Barthius. Naſo Lib. V. Met. 47.

——— *erat Indus Atys, quem flumine Gange*
Edita Limniace vitreis peperiſſe ſub antris
Creditur. quomodo illa ex membranis ſcribenda. *vitrea ſedilia* Maroni dicuntur in Georgicis Lib. IV. 350. ubi Cyrenes antrum deſcribitur. HEINS. vid. Ovid. II. Met. 269. *antris* Aldus jam dedit. & Wolf. habet. eadem varietas in Gigantom. 117. & Epiſt. I. 35. & ſaepe apud Virgilium & Ovidium.

78. *Simul Occidensque plaudat*] Concinnius *plaudant* in primo Vaticano & Farneſiano. tres alii *plaudas*. Statius Lacrimis Etruſci Lib. III. Silv. 3. 47.

——— *neque enim dominos de plebe tuliſti,*
Sed quibus Occaſus pariter famulantur & Ortus.
HEINS.

79. *Ferantur urbes*] *Laetentur* erat in omnibus excuſis; ſed inepte, id eſt, efferantur gaudio. CLAVER. *jocentur* ſcripti meliores, quomodo jam legendum Gronovius noſter Lib. III. Obſerv. 21. monuit, & illum ſecutus curis ſecundis Barthius. alii *locentur*. Claverius *ferantur*. vulgo *laetentur* contra metrum. mox *quaeque tepent*, non *nitent* Schedae Gudianae. HEINS. *locentur* Vicetin. Parm. & Cod. Barth. *jocentur* Wolf. ita *jocus* & *locus* apud Naſonem, Phaedrum. & alios permutantur.

83. *Rapidi tacete Cori*] *Rabidi* membranae meliores magno numero. Lucan. VI. 27.

Joniumque furens rabido cum tollitur Auſtro.

 ſic

Solitas galea fulgere comas,
Stilichon, molli necte corona.
Ceſſent litui, ſaevumque procul
Martem felix taeda releget,
Tractus ab aula rurſus in aulam
Redeat ſanguis patris officiis.
Junge potenti pignora dextra.
Gener Auguſti pridem fueras,
Nunc rurſus eris ſocer Auguſti.
Quae jam rabies livoris erit?
Vel quis dabitur color invidiae?
Stilichon ſocer eſt; pater eſt Stilichon.

Adtollens thalamis Idalium jubar
Dilectus Veneri naſcitur Heſperus.
Jam nuptae trepidat ſollicitus pudor.
Jam produnt lacrimas flammea ſimplices;
Ne ceſſa, juvenis, cominus adgredi,
Inpacata licet ſaeviat unguibus.
Non quiſquam fruitur veris odoribus,
Hyblaeos latebris nec ſpoliat favos,
Si fronti caveat, ſi timeat rubos.

Ar-

ſic & ibi ſcripti. Statius Surrentino Pollii Lib. II. Silv. II. 188. *tum rabidi ponunt flatus.* Rutilius tamen Itiner. Lib. I. 463.

Illic me rapidus conſiſtere Corus adegit.

Heins. vid. ad Ovid. I. Met. 36.

87. *Solitas galea* &c.] Hi verſiculi media ſui parte diſſilierant in v. manuſcr. quod non tuliſſem, niſi elegans Auſonius ejusdem generis metra, bellula quidem & venuſtula, nobis reliquiſſet. Ea ſunt,

O flos juvenum,
Spes laeta patris,
Nec certa tuae
Data ſpes patriae.

Sic etiam Claudianus hic,

Solitas galea
Fervere comas
Stilicho molli
Necte corona. Claver.

89. *Saevumque*] *vacuumque* liber Barthii, Voſſ. Wolf. & Oxon. Heinſius conjiciebat *viduumque*.

93. *Pignora dextra*] Cujacius in ſuo codice habuit, *foedera dextra.* ſed *pignora* de Honorio paene puero, & Maria puellula dici non male crediderim. Claver. *foedera* etiam Voſſ.

94. *Gener*] Ducta Serena adoptiva Theodoſii filia. Delr. *fueras* Jun. & mox, *rurſus erit* Idem.

95. *Socer*] Data Maria Honorio Aug. Delr.

98. *Stilichon*] *Stilico ſocer eſt, Stilico pater eſt*; Oxon. alter. *Stilico pater eſt, ſocer eſt Stilico* Jun. Oxon. Scaliger volebat, *Stilico ſocer eſt, gener eſt Stilico.*

102. *Lacrimas*] Catullus totum hoc lacrimarum genus fictum & ſimulatum credit. Delr.

103. *Ne ceſſa*] *Nec* Oxon. Voſſ. *propius aggredi* Exc. Wolf.

104. *Jam pacata*] Belle meus codex MS. *impacata.* Delr. vulgati, *Jam pacata.* erit, ſcilicet. Claver. Ita & Leid. a m. prim. *ſerviat* Wolf.

105. *Non quiſquam*] *Non fruitur quiſquam* Lovan. *veris coloribus* Oxon. a m. prim.

106. *Spoliat*] *ſpoliet* Oxon. a m. prim. *Hyblaeum favum* Exc. Voſſ.

107. *Rubos*] *jubas* Jun. m. prim.

108.

Armat ſpina roſas: mella tegunt apes:
Creſcunt difficili gaudia jurgio:
Accenditque magis, quae refugit, Venus.
Quod flenti tuleris, plus ſapit, oſculum.
Dices o quoties, Haec mihi dulcius,
Quam flavos decies vincere Sarmatas!
Adſpirate novam pectoribus fidem,
Manſuramque facem tradite ſenſibus.
Tam junctis manibus nectite vincula,
Quam frondens edera ſtringitur aeſculus,
Quam lento premitur palmite populus.
Et murmur, querula blandius alite,
Linguis adſidui reddite mutuis.
Et labris animam conciliantibus,
Alternum rapiat ſomnus anhelitum.
Amplexu caleat purpura regio,
Et veſtes Tyrio ſanguine fulgidas
Alter virgineus nobilitet cruor.
Tum victor madido proſilias toro,
Nocturni referens vulnera proelii.

Du-

108. *Tegunt*] *tegent* Voſſ. a m. prim. *tuentur* a m. s.

110. *Accenditque*] *Acceditque* liber Barth.

112. *Dices*] Haec Propertio debére, notat ejus nuperus editor Vulpius ad Lib. II. xt. 23.
Haec mihi devictis potior victoria Parthis.

115. *Senſibus*] *gentibus* Junian. m. prim. *pectoribus facem Manſuramque fidem* Cod. Barth.

116. *Nectite*] *tradite* Lovan. & Voſſ. duo. *Tam victis* Lib. Barth.

118. *Lento*] *laeto* Jun. *plamite* Wolf.

119. *Alite*] Columba. DELR.

120. *Aſſidue*] MS. *aſſiduo.* Plaut. Milite: *dum tale facies, quale adhuc aſſiduo edes.* Idem Truculento Act. II. Sc. IV. vs. 67. *Poſt ideo ego tota tecum, mea voluptas, usque ero Aſiduo. D. I. immo hercle vero accubuo mavelim.* DELR. *adſiduo* ſcripti plerique. malim *adſidui.* ut IV. Conſ. Hon. 639. *Sis precor adſiduus Conſul.* atque ita primus Vaticanus & Farneſianus. Cl. Gronovius in Obſervationibus, *aſſiduis reddite mutui.* quomodo ex noſtris Junianus. quinque alii, *aſſiduis reddite mutuis*, proxime conjecturam noſtram pro *mutuis* ſeptem etiam, *nunciis.* non male. Sequenti verſu *animam* pro *animum* recte idem Gronovius. vide notas ad Epithal. Pallad. vs. 132. HEINS. *aſſiduo* Vicet. & Parm. *nuntiis* Wolf.

122. *Anhelitum*] *hanelitum* Wolf.

123. *Caleat*] Meus MS. *careat*, ut nova Veneris ſtipendia militantes, remotis veſtibus, nudos amori litare Jubeat. poteſt nihilominus *caleat* defendi, praeſertim propter ſequentes verſus, *& veſtes Tyrio ſanguine fulgidas Alter virgineus nobilitet cruor.* ex quibus praeterea conſtat in eorum fuiſſe ſententia Claudianum, qui Eugium in muliere ſtatuant: quam membranam (virginal vocant) quidam docent numquam ſic denſari coarctarique, ut nullo temone, neque roboraſcente ramo, nedum retrito aliquo rutabulo, perrumpi poſſit. atque hoc vitio laborantem mulierem ab Ulpian. Leg. XIV. §. IV. de Aedil. Edict. arbitror indicari. talem quoque Gracchoni matrem fuiſſe Solinus perhibet. *vulnera proelii* ex Catullo: *Dulcia nocturnae referens veſtigia rixae. jocis*, Feſcenninis. DELR. *careat* Lovan. Jun. Oxon. Leid. Exc. Voſſ. & edd. Vicet. Parm. *rubeat* Ald.

125. *Alter virgineus nobiliter cruor*] In ſignum ſervatae marito virginitatis. ejusmodi ſigna παρθένια dicuntur LXX. Interpr. Deuteron. XXII. 14. in Syria hodieque obſervari haec ſigna ex Syro ſe intellexiſſe refert Blaſius ad Veſling. cap. VII. apud Afros pariter in uſu eſſe refert Leo Africanus Lib. III.

Ducant pervigiles carmina tibiae;
Permiſſisque jocis turba licentior
Exſultet tetricis libera legibus.
Paſſim cum ducibus ludite milites;
Paſſim cum pueris ludite virgines.
Haec vox aetheriis inſonet axibus:
Haec vox per populos, per mare tranſeat:
Formoſus Mariam ducit Honorius.

III. Hiſt. Afr. ut & in regionibus Italiae Hiſpaniaeque, ubi matronae quaedam primo die poſt concubitum ſtrata tori nuptialis ante feneſtras apertas oſtendentes, clamant haec verba: *Viergen la tenemos*. Delr. Cave cum viro docto *alte* reponas. vulgatum recte tuetur Barthius. Heins.

133. *Inſonet axibus*] *Intonet* unus Mediceus. quatuordecim ſcripti, *auribus*. Heins. Ego *intonet* non ſatis laetis cantibus & ſonibus convenire puto. Burm.

135. *Ducit*] *duxit* Jun. Leid. *Formoſam Mariam* Lovan. m. ſ.

CL.

CL. CLAUDIANI
DE
BELLO GILDONICO
LIBER.

Redditus imperiis Auſter, ſubjectaque rurſum
Alterius convexa poli. rectore ſub uno
Conſpirat geminus frenis communibus orbis.
Junximus Europen Libyae. concordia Fratrum
Plena redit. patriis quod ſolum defuit armis,
Tertius occubuit nati virtute tyrannus.

Hor-

Praefatio, quae vulgo praefigitur, ad Stilichonem ſe convertit, qui antea claſſe armata in Achajam a Getis paene ſpoliatam ac direptam vindex properavit; ac Muſarum fontes, ipſiusque Phoebi ſedem belli metu exemit, quae tamen expeditio minus feliciter ceſſiſſe traditur illi regioni, quae jam plus ſatis afflicta numeroſum tanti ducis exercitum neque alere neque ſuſtinere valuit, quare penitus exhauſtae non parvo ſtetit ſua libertas, vide Zoſimum. & iv. Conſ. Honorii. Ceterum hic liber in Gildonem videtur ſcriptus fuiſſe Honorio iv. Conſule cum Eutychiano, poſtquam ei nupſit Maria, Anno 398. Claver.

Excerpta Pomponii Laeti huic libro praefigunt praefationem, quae in vulgatis exemplaribus Lib. ii. in Rufinum praemittitur, addita hac inſcriptione, *Belli civilis liber tertius*: pari modo & ſecundus Vaticanus. Reliqui quoque codices praefationem hoc loco agnoſcunt cum primo Gyraldino. primus Vaticanus aliter, ut ſuo loco diximus. Ex Lucenſi codice nullae variae Lectiones erant notatae in hoc poëma. Oiſelianus *Librum de bello Gildonis* inſcribit. Heins. in Leidenſi inſcribitur, *Liber tertius in Rufinum.* & ſic in marg. Voſſiani Codicis legebatur, nonnullos hunc librum inſcribere tertium in Rufinum.

1. *Redditus*] Inde ſatis conjicitur pro comperto habitum, ut Africa pars Europae eſſet; ſed enim Theodoritus ait, Gratianum, qui patre defuncto Europam tenuerit, poſt Valentis patrui obitum Aſiae Libyaeque, id eſt Africae, regnum ſuſcepiſſe. Paulinus: *Europen Aſiamque duo vel maxima Terrae membra*, quibus Libyam dubie Salluſtius addit Europae adjunctam. Is vero in Bell. Jugurt. *Plerique in parte tertia Africam poſuere, pauci tantummodo Aſiam & Europam eſſe; ſed Africam in Europe.* vid. Lucan. Lib. ix. Inde nobiliſſima & magni momenti oritur quaeſtio: utrum Africa principi Arcadio, an Honorio adjudicanda ſit. Sed hic habemus Gildonem, qui rem, qua de agitur ac diſceptatur, in ſe tranſmoveat, impulſu Eunuchi nefarii, qui tunc Orientis regulus. At credo optime judicatum iri, ſi pars Africae Occidenti proprior Honorio accedat; quae vero Aegyptum reſpicit, Arcadio relinquatur. Libya ſane ſuperior ac inferior eſt ſub Praefecto Praetorio Orientis in Notitia, Africa vero, cujus vii. Provinciae, ſub Praefecto Praetorio Italiae; differunt enim Libya & Africa. Claver. De Gildone vid. Jacob. Gothof. ad L. vii. Cod. Theod. de Metatis, & L. xix. de Poenis, & hic Barthium. Burm.

2. *Alterni convexa poli*] Non *Alterius* prior Moretl. *Alterni* pro utriusque. iii. Conſ. Hon. 58.

Et geminis fulgens utroque ſub axe tropaeis
Tethyos alternae refluas calcavit arenas.

ſic alibi noſter. *alternum puppis latus* habes apud Juvenal. Sat. xii. 31. male etiam haec vulgo diſtinguebantur. Heins. Vid. Barth. ad Praefat. Conſ. Mall. vs. 16.

3. *Conſpirat geminus orbis*] ſic prim. Vatic. & Oiſelianus a manu prima. vulgo, *conſpirant gemini orbes. Europen* etiam, non *Europam*, meliores. Heins.

Frenis communibus] Mens ea fuit Theodoſii, ut fratres illi, velut pro indiviſo Orbem poſſiderent; at Rufinus primo Illyricum invaſit, deinde Eutropius

Horret adhuc animus, manifeſtaque gaudia differt,
Dum ſtupet, & tanto cunctatur credere voto.
Necdum Cinyphias exercitus adtigit oras.
Jam domitus Gildon. nullis victoria nodis
Haeſit, non terrae ſpatio, non objice ponti.
Congreſſum, profugum, captum vox nuntiat una,
Rumoremque ſui praevenit laurea belli.
Quo, precor, haec effecta Deo? robuſta vetusque
Tempore tam parvo potuit dementia vinci?
Quem veniens indixit hiems, ver perculit, hoſtem.
  Exitii jam Roma timens, & feſſa negatis
Frugibus, ad rapidi limen tendebat Olympi,
Non ſolito vultu, non qualis jura Britannis
Dividit, aut trepidos ſubmittit faſcibus Indos.

Vox

plus Africam, quibus reſtitit Stilicho. ita ut tres tyranni, Gildone addito, opera & conſilio magni illius ducis occubuerint. CLAVER.

5. *Plena*] Vetus liber, *laeta*. DELR. male. Ovid. II. Amor. VI. 13.

Plena fuit vobis omni concordia vita.

vid. ad Grat. Cyneg. 246. & Calp. I. Ecl. 63. & hic Barth. BURM.

Patriis quod ſolum defuit armis] Male alii, *arvis*. Lucani hemiſtichion eſt Lib. IX. 1016.

——— *terrae pelagique labores*
Donat, & Emathiis quod ſolum defuit armis.

ſuperiora quoque ex eodem libro vs. 1097. *Concordia mundo Noſtra perit.* HEINS. *arvis* Vicetin. Parm.

7. *Differt*] *deſunt* lib. Barth.

9. *Necdum*] *Nondum Cinyfeas* Leid.

10. *Gildon*] Ita edidit ex ſcriptis Heinſius, & ita edd. Vicet. Parm. Junt. alii *Gildo*.

12. *Congreſſum, profugum, captum*] Eadem figura illud Caeſaris, *Veni, Vici. Vici.* Quod pari gratia non potuit referri a Plutarcho. quae trina mihi revocant in memoriam illud Paulini de B. Ambroſio, coelite recenti, *Maſcizeli*, inquit, *deſperanti de ſalute ſua, vel exercitus, quem ductabat contra Gildonem, baculum tenens in viſione noctis apparuit, ac deſignans locum, ubi victoriam adepturus eſſet, haec protulit, Hic, Hic, Hic.* quod Maſcizel ipſe, Paulino audiente, retulit Mediolani. CLAVER.

13. *Laurea*] Hoc eſt literae laureatae. DELR. *Laurea* proprie dictum, nec enim Gildo fuit tanti, ut ipſius cladem triumphus ſequeretur: atque in hoc non ſolum prudentia, ſed modeſtia elucet Honorii. vide Suetonium & Martialem de laurea Dacica. Appianus Τὰ γράμματα δάφνῃ περιβαλὼν, ὡς ἔθος ἐςὶν ἐπὶ νίκαις. Plinius Secundus, *Allata ex Pannonia laurea.* CLAVER. *laurea mundi* vel *voti* Oxon. *mundi* Lovan. *belli* vel *voti* Oxon. alter. Noſter IV. Conſ. Hon. 107.

Nuntius ipſe ſui longas incognitus egit
Praevento rumore vias. BURM.

16. *Induxit*] Egregie MS. & Vicetin. *indixit*. DELR. *Indixit* meliores libri, excepto primo Vaticano. quomodo *bellum indicere*, & ſimilia. vulgo *induxit*. Conſ. Manlii v. 129.

——— *quis tenebras ſoli cauſisque meantem*
Defectum indicat numerus.

Laude Serenae v. 128.

——— *totoque ſeveros*
Indicit mores pelago pudor.

ſic cum libris utroque loco legendum. Ceterum pro *perculit* Gyrald. & Lovan. *proterit*, ut Lib. I. in Rufin. 376. *qui cuſpide proterit Indos.* Silius Lib. XV. 529. *decima jam vertitur aeſtas Ex quo proterimur.* prim. Vatic. pro diverſa lectione *perdidit*. quomodo & Patavinus ex noſtris, & praeterea Iſingrinianus. HEINS. vide de verbo *indicere* quae notavimus ad Quintil. Declam. XIII. 5. ſi *induxit* retinendum, olim conjecerat Heinſius *reppulit* tunc eſſe legendum. ut Bell. Getic. 149.

Hannibalemque ſenem vix ad ſua repulit arva.

perculit dixit II. in Eutrop. 482. *pertulit* Vicet. ſed aliud eſt *indicere bellum*, aliud *hoſtem*, hoc eſt declarare hoſtem per indictionem, populo indicare. BURM.

17. *Exitium jam Roma timens*] *Exitii* octodecim ſcripti. quod longe elegantius. probavit & Barthius curis ſecundis. ſic *metuens leonum* Praef. Lib. II. de Rapt. mox *viſu* pro *vultu* membranae potiores. di-

xi·

Vox tenuis, tardique gradus, oculique latentes
Interius, fugere genae. jejuna lacertos
Exedit macies. humeris vix ſuſtinet aegris
Squalentem clipeum. laxata caſſide prodit
Canitiem, plenamque trahit rubiginis haſtam.
Adtigit ut tandem coelum, genibusque Tonantis
Procubuit, tales orditur maeſta querelas;
  Si mea manſuris meruerunt maenia naſci,
Jupiter, auguriis; ſi ſtant inmota Sibyllae
Carmina, Tarpejas ſi needum reſpuis arces.
Advenio ſupplex, non ut proculcet Araxen
Conſul ovans, noſtraeve premant pharetrata ſecures
Suſa, nec ut rubris Aquilas figamus arenis.
Haec nobis, haec ante dabas. nunc pabula tantum
Roma precor. miſerere tuae, pater optime, gentis.
Extremam defende famem. ſatiavimus iram,

ximus ad Lib. III. de Rapt. vs. 91. *non qualis* etiam nonnulli, pro *nec*. HEINS. *exicii* Leid. a m. prim.

Roma] De Roma in ſpeciem Deae efficta, ejuſque miſerabili deſcriptione videndus Symmachus. At B. Ambroſius & Prudentius aliter. Sidonius Carm. VII. 46.

Pigros prona gradus, curvato cernua collo
Ora ferens. CLAVER.

19. *Vultu*] Unus MS. *viſu*. DELR. *niſu* Oxon. & Wolf. mihi *vultu*, quod omnes editiones priſcae habent non diſplicet. Ovid. III. ex Pont. III. 13.

Stabat amor vultu, non quo prius eſſe ſolebat. BURM.

Jura] *rura* marg. Iſingr.

20. *Faſcibus*] Vetus liber, *legibus*. DELR. *legibus* etiam Oxon. & Leid.

21. *Tardique*] *tardusque* Oxon.

Oculique jacentes] Prima editio, Thuan. & Patav. Eccleſ. Cathedr. *oculique latentes Interius. ſedere genae.* quomodo apud Statium I. Theb. 105. *ſedet intus abactis Ferrea lux oculis.* Silius Lib. II. 465. *jam lumina retro Exeſis fugere genis.* Seneca Controv. I. *venit introrſum conditos oculos vix allevans.* quidam etiam ante τὸ *fugere* diſtinguunt, caetera vulgatam ſcripturam ſervantes. HEINS. *jacentes oculi* poſſunt languidi explicari. ſic apud Stat. I. Achil. 247. ex MSS.

Cum pueri tremefacta quies, oculique jacentes
Infuſum ſenſere diem.

quamquam & ibi *jacentis* poſſet ſervari. ſic *ſtare genas* contra dixit Lib. V. Silv. IV. 8. & XI. Theb. 674. probo vero *latentes interius*, ut ita *cava lumina* Ovid. VIII. Met. 801. BURM.

25. *Laxata caſſide prodit Canitiem*] *Canities* pro diverſa lectione in primo Vaticano. HEINS. *laſſata* marg. Iſingr. & duo Pulm. Oxon. Lovan. & Barthii libri tres.

27. *Tales*] *talesque* editi olim & ſcripti nonnulli. ſed *tales* praefert Ald. Raphel. & Heinſius.

28. *Meruerunt*] *meruiſſent* Oxon. duo, Voſſ. duo. Lovan. & Wolf. *nomina naſci* Vicetin.

30. *Reſpuis arces*] Sic Gyrald. & ſex alii. etiam primus Vaticanus pro diverſa lectione. vulgo *dedeſpicis*. vide quae notamus Lib. II. de Rapt. 213. HEINS. pro *necdum*, *nondum* Leid. de *reſpicere* vide ad IV. Conſ. Honor. 403.

31. *Oaxem*] Vetus liber *Aaxem*, hinc ego *Araxem*. DELR. *Araxem* vetus codex, quod firmat Sidonius imitator, de Roma etiam,

—— venio, non ut mibi preſſus Araxes
Impoſito ſub ponte fluat.

male ergo *Oaxem* in omnibus fere. CLAVER. *Araxem* recte Gyrald. & ſeptem ex noſtris. de *Oaxe* Cretae flumine fruſtra ſunt interpretes. *Oaxen* prim. Vatican. HEINS. *Oraxem* Voſſ. Leid. Lovan. *Oaxem* Oxon. Vicet. Parm. & aliae. eadem diverſitas I in Rufin. 378. vid. Schott. II. Oberv. 7. BURM.

32. *Noſtraeve*] *noſtraeque* editio Aldina & pleraeque veteres. *noſtrae ne* Vicetin.

33. *Nec ut rubris*] *in rubris* Oxon. duo. Leid. Lovan. Voſſ. Vicet. & Parm.

Si qua fuit. lugenda Getis, & flenda Suëvis
Hauſimus. ipſa meos exhorret Parthia caſus.
Quid referam morbive luem, tumuloſve repletos
Stragibus, & crebras corrupto ſidere mortes?
Aut fluvium per tecta vagum, ſummiſque minantem
Collibus? ingentes vexi ſubmerſa carinas,
Remorumque ſonos, & Pyrrhae ſaecula ſenſi.
Hei mihi, quo Latiae vires, Urbiſque poteſtas
Decidit? in qualem paullatim fluximus umbram?
Armato quondam populo, Patrumque vigebam
Conſiliis. domui terras, urbeſque revinxi
Legibus. ad Solem victrix utrumque cucurri.
Poſtquam jura ferox in ſe communia Caeſar
Tranſtulit, & lapſi mores, deſuetaque priſcis

Arti-

38. *Horreret Parthia caſus*] *horrebat* prima editio. *exhorret* Gyraldi liber, ut I. in Eutrop. 317. *exhorruit annus nomen.* prior Moreti, *horreſcit*, etiam bene. Vatic. prim. a prima manu & duo alii, *horret jam.* HEINS.

39. *Tumuloſve repletos*] *cumulos* lege. & ſic unus Medic. dictum Conſ. Olybr. 104. & III. de Rapt. 342. neque aliter a prima ſcriptura prim. Vatic. Mox, *minacem* pro *minantem* Oxon. *minatum* prim. Vatic. HEINS. *tumuloſque* Vicet. Ald. Iſingr. Raphel. verum eſt has voces ſemper commutari; ſed an aeque recte *cumuli repleri* dicantur, ac *tumuli*, id eſt ſepulchra, dubito. *cumuli* aggerari, congeri, tolli, creſcere &c. dicuntur, ſed *repleri* inproprie admodum. quare *tumulos* retineo. idem fere eſt, quod Ovid. VII. Met. 613.

Nec locus in tumulos, nec ſufficit arbor in ignes.

ſtrages ponit pro cadaveribus, ut Conſ. Olyb. 110. *Creſcunt in cumulum ſtrages.* ubi vide quae diximus. ſi hic dixiſſet valles repletas ſtragibus, idem expreſſiſſet; ſed *tumuli repleti* ſunt buſta, ſepulchra tam plena, ut locus humandis cadaveribus deſit. BURM.

40. *Corrupto ſidere*] Idem dicit, quod *peſtilenti ſidere* Petron. cap. II. Juſtin. XIX. 2. *peſtilentis ſideris vi amiſit exercitum.* BURM.

41. *Aut fluvium*] *An fluvium* prim. Vatic. & Oiſel. HEINS.

44. *Urbiſque poteſtas Decidit.*] Quidam, *orbis.* non placet. Romam intellige rerum dominam. *Recidit* quoque pro *Decidit* in Palatino inveni. non male. Cicero VII. in Verrem: *O nomen dulce libertatis! o jus eximium noſtrae civitatis! O lex Porcia legeſque Semproniae! Huccine tandem omnia reciderunt.* Seneca Hercul. Furent. 268.

Thebana tellus civitaſque Amphionis
Quo recidiſtis?

ſic ex antiquis libris corrigendum. quomodo jam partim Parens meus ex conjectura. Phaedrus Lib. III. *Delapſa ne ſpes ad querelam recidat.* Pro vulgata tamen ſcriptura videtur ſtare Gronovius noſter ad Epiſt. LXXV. Senecae, & ejusdem Herculem Furentem vs. 269. atque ita Lucretius nonnumquam. Adeantur quae ad Epiſtolam XIV. Naſonis vs. 46. congeſſimus. HEINS. *procidit* Moreti. perpetua illa verborum cognatorum confuſio. vid. ad Ovid. X. Met. 18. *Decidit* hic praetuli. videtur enim imitatus Senecam in Hercul. Furent. v. 268. quem memoriae nimis fidens male effert Heinſius,

Cadmaea proles, civitaſque Amphionis
Quo decidiſtis. ubi Gronovius hoc verbum vindicat. Horat. IV. Od. VII. 14. *Nos ubi decidimus Quo pater Aeneas* &c. vid. ad Ovid. IV. Epiſt. 94. BURM.

45. *Qualem*] *talem* Oxon.

46. *Patriiſque vigebam Conſiliis*] Non *patrumque* tres ſcripti. Lib. II. in Stilich. 71. *patriiſque gubernes Imperium monitis.* Nupt. Honor. 29. *patriiſque relicta Mandatis*, ut utroque loco cum membranis legendum. IV. Conſ. Honor. 229. *patrio Olympo.* quomodo & illic meliores libri. *Armato* etiam *populo* recte Gyraldinus. vulgo, *armatis populis.* infra, *Ille diu miles populus. patrumque Conciliis* prim. Vatic. & Oiſel. bene. imitatio eſt illius Maroniani Lib. II. Aeneid. *Dum ſtabat regno incolumis, regumque vigebat Conciliis.* ita enim illic & codices melioris notae, & Grammatici veteres agnoſcunt. HEINS. Ex quo loco *patrumque* confirmatur. & paſſim populo ſive plebi jungunt Poëtae patres vel proceres. vid. ad Val. Flacc. I. 72. & Bentlej. ad Horat. III. Od. 6. qui legit,

Ar-

Artibus in gremium pacis ſervile receſſi,
Tot mihi pro meritis Libyam Nilumque dedere,
Ut dominam plebem, bellatoremque Senatum
Claſſibus aeſtivis alerent, geminoque viciſſim
Litore diverſi conplerent horrea venti.
Stabat certa ſalus: Memphis ſi forte negaſſet,
Penſabam Pharium Gaetulis meſſibus annum.
Frugiferas certare rates, lateque videbam
Punica Niliacis concurrere carbaſa velis.
Quum ſubiit par Roma mihi, diviſaque ſumſit
Aequales Aurora togas: Aegyptia rura
In partem ceſſere novam. ſpes unica nobis
Reſtabat Libye, quae vix aegreque fovebat

So-

Armatis quondam populi patrumque vigebam Conciliis. ſed ego hic artes belli & pacis conjungi puto, ut *armatus populus* ſint exercitus, quibus orbem domuit, *patrum conſilia*, quibus jura & leges dedit victis. poteſt & *armatis populis patriisque* retineri, ut & Romanos, & omnes ſub imperio Romano intelligat. ſed prius praefero, ut modo *Latiae vires*, quae ſunt armati populi, *Urbis poteſtas*, Senatus & Magiſtratus Romani. ipſe Heinſius in ora codicis *patrumque* reponendum notaverat. mox vero converſum rerum ſtatum indicans *dominam plebem* vocat, cum olim *dominus ſenatus* ſoleret dici (vide Martial. XIV. 1. Sil. Ital. II. 45.) & *bellatorem ſenatum*, cum alias populus bellator & armatus eſſe conſueverat. *conciliis* poteſt defendi ex Val. Flacc. I. 787. *mihi conciliis, mihi cognita bellis Nomina.* ubi vide. ſed ſemper anceps in his verbis electio. BURM.

51. *Servile receſſi*] pro ſerviliter. ſic *ſervile gemens* infr. 365. malit tamen Barthius *ſervire.* vide quae noto Cons. Olybr. 119. apud Statium Hercule Surrentino *famulare timens.* HEINS. *pacis ſenile* Vicet. vitioſe, ſed aliquid vitii latere oſtendit.

52. *Libyam Nilumque dedere*] Sidonius Carm. V. vs. 42. quid quaeque regio ferat recenſens, ait: *Fert Indus ebur, Chaldaeus amomum. Aſſyrius gemmas, Ser vellera, thura Sebaeus;* (ſcribe *Sabaeus*) *Atthis mel, Phoenix palmas, Lacedaemon olivum, Argos equos, Epirius* (corrupte pro *Epirus*) *equas, pecuaria Gallus, Arma Chalybs, frumenta Libes* (legendum exiſtimem, *Libys*; nam & ea quae praeceſſerunt & quae ſequuntur gentium nomina, ſingulari cuncta numero efferuntur) *Campanus Jaccbum, Aurum Lydus, Arabs guttam* &c. DELR.

55. *Diverſi*] *diviſi* Leid. Vicet.

56. *Stabat certa ſalus*] Lampridius de Commodo: *Claſſem Africanam inſtituit, quae ſubſidio eſſet, ſi forte Alexandrina frumenta ceſſaſſent.* DELR.

57. *Pharium*] Statius Lib. III. Sylv. de navi, quae, *terris prima Dicarchaeis Pharium gravis intulit annum*, id eſt annonam Aegyptiam. at in textu *parilem* ignarus aliquis ſcribi voluerat. CLAVER. *parilem* marg. Iſingr. *Pharum* ed. Vicet.

58. *Rates*] *vices* Lovan.

60. *Cum ſubito*] Sic habuit unus codex, alter vero *ſubiit*, quod non diſplicet. nam Auſonius diſerte ait in claris urbibus, Roma & Conſtantinopoli: *Fuit haec, ſubit iſta, noviſque Excellens meritis veterem perſtringit honorem.* vulgatam lectionem fovi ut tolerabilem. CLAVER. *Cum ſubiit* eſt Scaligeri conjectura, quam Claverii codex & alter Moreti confirmant. vulgo *ſubito.* pro *Pharium annum* prim. Vatic. & Iſingr. paulo ante *parilem* etiam Oiſelianus. ſed fruſtra. *diverſaque Aurora* etiam, non *diviſaque*, octo veteres. pro *Aegyptia rura* Palatinus *tura.* ſcribe, *Aegyptia jura In partem ceſſere novam.* atque ita diſerte ſecundus Ambroſianus. infra:

Jus Latium, quod non Meroë rubroque ſolebat
Oceano cingi, Tiberina clauditur unda. &
At nunc Illyrici poſtquam mihi tradita jura.

apud Sil. Ital. initio operis, *patiturque ferox Oenotria jura Carthago*; & Lucan. IX. 1023. *Accipe Niliaci jus gurgitis.* HEINS. ego hic etiam *rura* praefero. non enim de imperio, ſed frumento agitur. *novam partem* vocat, quia nova Roma dicta Byzantium. *ceſſere novae* multi codices. ut Oxon. duo. Leid. Voſſian. duo. non male, ſcilicet Romae. mire haec reddit Regius interpres, *Aegyptii agri fecerunt partem novam.* quae iterum explicanda ſunt. dicit vero Alexandrinam claſſem adſignatam Romae novae, ſive Conſtantinopoli, Africanam veteri urbi, ut mox 114. *tenet altera Nilum.* BURM.

63. *Libyae*] Poetae non ſunt adeo religioſi verborum, quae ſane perite & anxie diſtinguit civilis prudentia. Cujacius dixiſſet Africam non Libyam.

 ſupra

Solo ducta Noto: numquam ſecura futuri,
Semper inops, ventique fidem poſcebat & anni.
Hanc quoque nunc Gildon rapuit ſub fine cadentis
Autumni. pavido metimur caerula voto,
Puppis ſi qua venit, ſi quid fortaſſe potenti
Vel pudor extorſit domino, vel praedo reliquit.
Paſcimur arbitrio Mauri. nec debita reddi,
Sed ſua concedi jactat, gaudetque diurnos,
Ut famulae, praebere cibos: vitamque famemque
Librat barbarico faſtu, vulgique ſuperbit
Fletibus, & tantae ſuſpendit fata ruinae.
Romuleas vendit ſegetes, & poſſidet arva
Vulneribus quaeſita meis. ideone tot annos
Flebile cum tumida bellum Carthagine geſſi?
Idcirco voluit contemta luce reverti

Re-

ſupra notavimus differentiam, neque abs re Zozimus tradit Eutropium Gildoni auctorem fuiſſe, ut totius Africae ad Carthaginem pertinentis tractum invaderet; nam Libya erat ſine controverſia ſub dominio Arcadii. Sane propter contentionem Arcadii & Honorii liber Notitiae deſcriptus eſt. Claver. *Libye* plerique ſcripti & Aldus. *favebat* etiam Lovan. *ferebat* ed. Vicet. implicitus his mihi locus videtur, an enim Libye ducebatur Noto? an Libyen pro claſſe Africana poſuit? cum vero in multis ſcriptis & editis ſit *Libyae*, neſcio an non planior ſenſus ſurgeret, ſi legeretur:

——— *ſpes unica nobis*
Reſtabat Libyae (vel *Libye*) *quae vix aegreque ferebat*
Solo ducta Noto. vel *adducta.* quae Libye vix ferebat adducta frumenta & commeatum ſolo Noto, cum aliis ventis adverſis adducere non poſſet annonam. vel ſi *ducta* nominativi caſus ſit, *ſpes* intelligenda, quae ducebatur Noto, ſi flaret, numquam tamen ſecura, ſed ſemper inops ex vento proſpero & proventu annonae pendebat. Burm.

Vix aegreque] Hic locus poſſet patrocinari illis, qui *vix aegreque* legunt apud Macrob. I. Saturn. 7. ubi alii *vix aegre* dici contendunt, ut *curioſe ſedulo*, *ergo igitur* &c. de quibus minutis obſervationibus ſemper licebit gloriari & multa coacervare. apud Quintil. Declam. VIII. 21. *vix aegre miſero mori licuit.* ubi cum etiam exhibeatur *vix aegro miſero*, ego e gloſſa natum alterum ejiciendum cenſueram, ſcilicet vel *aegro* vel *miſero*, non *vix*, vel *aegre*, ut nuper quidam oblique mea tangere gaudens, calumniatus eſt. & certe ratio poſtulat disjungi illa *vix* & *aegre*. *vix* enim temporis vel morae rationem notat, *aegre* modum agendi, in quo difficultas quaedam eſt, & opponitur τῷ *facile*. Ita dicimus *vix bene*, ſimul ac aliquid, quod narravimus, factum vel nondum plane peractum fuit. vid. ad Ovid. XIV. Met. 754. & ad Albin. ad Liviam v. 69. & hinc *vix* pro mox ſumi docui ad Val. Flacc. VII. 537. ubi *contingat vix deinde mori.* ex quo Quintiliani loco poſſet aliquid lucis addi. & hinc duplicat hanc particulam *vix vixque* Ovidius I. Faſtor. 508. & Albinov. Eleg. in Druſ. 168. Burm.

66. *Cadentis*] vel *potentis* Lovan. *tenuit* pro *rapuit* lib. Barthii.

67. *Metimur*] *metitur* Oxon. Leid. & Pulman. male. ſubintelligendum *oculis.* ita Bell. Getic. 46.

Alta nec incertis metimur flumina votis.

vid. ad Quintil. Declam. CCLV. & ad Lucan. VI. 32. Burm.

68. *Si quid*] *ſi qua* Oxon. pr. *ſi quod* alter.

69. *Praeda reliquit*] *Praedo* Aldus optime & decem ſcripti. Gildonem intelligit, de quo & infra 162. *pars tertia mundi Unius praedonis ager.* & poſtea v. 458.

Ite recepturi, praedo quem ſuſtulit, axem.

Lib. I. in Stilich. 358. hunc quoque noſtrum *praedonem lembo profugum* vocat. Heins.

70. *Reddi*] *reddit* Wolf.

76. *Tot annos*] pene XLIV. Delr. *tot annis* Lovan. Oxon. duo. vid. ad Ovid. I. Art. 648. eadem diverſitas infra v. 157. vide & II. in Stilich. 193.

78. *Contempta*] *contenta* Vicet. Parm. Ald. & editiones plurimae.

78.

Regulus? haec damnis, genitor, Cannenſibus emi?
Incaſſum toties lituis navalibus arſit
Hiſpanum Siculumque fretum? vaſtataque tellus,
Totque duces caeſi, ruptaque emiſſus ab Alpe
Poënus, & adtonitae jam proximus Hannibal Urbi?
Scilicet, ut domitis frueretur barbarus Afris,
Muro ſuſtinui Martem, noctesque cruentas
Collina pro turre tuli? Gildonis ad uſum
Carthago ter victa ruit? hoc mille gementis
Italiae clades, inpenſaque ſecula bello;
Hoc Fabius, fortisque mihi Marcellus agebant,
Ut Gildon cumularet opes? haurire venena
Conpulimus dirum Syphacem, fractumque Metello
Traximus inmanem Marii ſub vincla Jugurtham?

Et

79. *Cannenſibus emi*] In MSS. vel ſic, vel *egi*. DELR. Hanc veram lectionem, non quae in aliis, *egi*, dicemus Lib. III. in Stilich. 188. HEINS. *hos damnis gen. Cann. egit* lib. Barth. *haec* Vicet. Parm. Junt. & omnes editiones, quas vidi, praeter Heinſ.

82. *Emiſſus ab Alpe*] Livinejus ſcribit *immiſſus*, ut vs. 641. bell. Getic. *aliasque immiſſa per Alpes.* ſed nil neceſſe. nam & illic Lucenſis *emiſſa*. Lucan. VI. 291.

Cum ſuper e totis emiſit collibus agmen.

ubi ſimilis diverſitas in ſcriptis. *emitti* carceribus equi pari modo dicuntur. HEINS. vide ad Lucan. VII. 524.

83. *Hannibal*] Plinius Lib. XV. Nat. Hiſtor. (cap. 18.) *caſtra Punica ad tertium lapidem vallata, portaeque Collinae adequitans ipſe Hannibal.* DELR.

84. *Scilicet*] *Solis* Wolf. a m. pr.

85. *Muro ſuſtinui Martem*] *Mauro* decem libri. quod fruſtra probant. Imitatus hoc eſt manifeſte Sidonius Panegyrico Aviti, (Carm. VII. vs. 129.)

——— ſi denique dirum
Hannibalem, juncto terrae coelique tumultu
Reppulimus, cum caſtra tuis jam proxima muris
Starent, Collina fulmen pro turre cucurrit.

Silius Lib. I. 16.

——— obſeſſa Palatia vallo
Poenorum, & muris defendit Roma ſalutem.

Lib. XII. 556.

——— pubes turres diſperſa per altas,
Ut jam Roma ſatis credat defendere muros.

HEINS. *Mauro* edd. Vicet. & Colin.

86. *Pro turre*] *ſub turre* Voſſ. non male, quia ibi ſtationes & excubias egerunt. & Livius XXVI. 10. Fulvium caſtra inter Eſquilinam & Collinam portam poſuiſſe ait, & praelium ad portam Collinam factum. *Haec mille* edd. Vicet. Parm. Junt. Gryph. *hae* Iſingr. Raphel. elapſa litera. ſed *hoc* Wolf.

88. *Inpenſaque ſecula bellis*] *bello* prim. Vatic. aliique non pauci ex melioribus. HEINS. *impreſſaque ſecula bellis* lib. Barth. Oxon. Ald. Colin. Claver.

89. *Hoc Fabius fortisque mihi*] Non *ſimul* Gyrald. prim. Vatic. & decem ex noſtris cum Gudianis ſchedis. Lib. I. in Eutrop. 443.

Hoc mihi Janiculo poſitis Hetruria caſtris
Quaeſiit? paulo ante *hoc mille*, non *haec*, ex membranis legendum. uſus elegans τοῦ *mihi* hoc ſenſu. de quo inter alios ad Lib. V. Theb. Statii Gronovius vs. 579. HEINS. vide ad Sil. I. 46. & I. in Eutrop. 443. *agebat* etiam Oxon.

91. *Syphacem*] Sunt qui nomina propria ſine ſcrupulo varient, ſibique in re ſeria parum caute ac moderate indulgeant: ego libens contenderim non niſi magna exempla ſequenda eſſe, imo parce imitanda: quamvis id Servius videatur concedere. Ovidius: *ſuperat Maſaniſſa Syphacem.* at ratio pene exigebat ut corriperet, quae ſane placuit poëtae noſtro. ſic Martialis putavit ſecundam in *Porſena* minus belle produci a Virgilio. ſic *Batavus* variat apud Juvenalem & Lucanum. Olim ſane Claudiano objectum eſt neſcio quid ſimile a quodam, qui forte hunc verſum male metiebatur. vide Epigrammata. CLAVER. *dirum Hannibalem* malit Barthius, ut conſulatur hiſtoriæ. HEINS. *durum Syphacem* Oxon. Leid. Lovan. *Hannibalem* praeferrem, ut ſimul metro conſulatur. Propert. III. IX. 61. corripit primam ſyllabam, *victi monumenta Syphacis.* ubi vid. Broukh. ſecundam nemo corripuit, quod ſciam. *dirum* vero Hannibalem vocat & Horat. II. Od. 12. & III. Od. 6. & alii. BURM.

92. *Sub vincla*] *Mariumque vinctumque Jug.* marg. Iſingr.

Et Numidae Gildonis erunt? pro funera tanta!
Pro labor! in Bocchi regnum ſudavit uterque
Scipio? Romano viciſtis ſanguine Mauri?
Ille diu miles populus, qui praefuit orbi,
Qui trabeas & ſceptra dabat, quem ſemper in armis
Horribilem gentes, placidum ſenſere ſubactae,
Nunc inhonorus, egens, perfert miſerabile pacis
Supplicium, nulloque palam circumdatus hoſte,
Obſeſſi diſcrimen habet. per ſingula letum
Inpendet momenta mihi, dubitandaque pauci
Praeſcribunt alimenta dies. heu proſpera fata!
Quid mihi ſeptenos montes, turbamque dediſti,
Quae parvo non poſſet ali? felicior eſſem
Anguſtis opibus. mallem tolerare Sabinos,
Et Vejos. brevior duxi ſecurius aevum.
Ipſa nocet moles. utinam remeare liceret
Ad veteres fines, & moenia pauperis Anci!
Sufficerent Etruſca mihi Campanaque culta,
Et Quinctî Curiique ſeges, patriaeque petenti

Ru-

93. *Et Numidae Gildonis erunt*] Malim, ſi per libros liceret, *Ut Numidae Gildonis erant.* cum indignationis nota. vide notas ad Epithal. Palladii vs. 137. Heins.

94. *Pro labor*] Non *dolor.* prim. Vatic. & alii viginti, quod perperam damnavit Barthius. Heins.

Bocchi] *Boci* Wolf.

95. *Vinciſtis*] *viciſti* Oxon.

96. *Miles populus*] *populis* Voſſ.

97. *Qui ſceptra*] Auctor comment. reip. Roman. inſulſe, ut ſolet, ſceptra magiſtratuum interpretatur; cum non ad magiſtratus ſed ad inſignia poteſtatis Imperatoriae ſint referenda, quemadmodum Novell. cv. *ὡς καὶ ἡ τῆς βασιλείας ὑπαθεία δία πάντων ἴσαι ἀκολυθῦσα τοῖς σκήπτροις.* Delr.

98. *Gentes*] Accurate admodum *gentes*, id eſt Barbaros, qui Romano non parebant imperio, a ſubjugatis diſtinxit, ea ratione, qua Juſtinianus Barbaricas gentes in prooemio Juſtitutionum nuncapavit. Delr.

99. *Perfert*] *praefert* Oxon. Lovan. & ed. Parm. *inops* etiam in Voſſian.

Miſerabile.] Hactenus retinebo ex veteri libro *mirabile.* Delr.

100. *Nulloque*] *miſeroque* Leid. a m. s.

101. *Obſeſſi diſcrimen habet*] An *adit?* Heins. Nihil move. Cicer. vii. ad Famil. 2. *cum omnis reſpub. in meo capite diſcrimen eſſet habitura.* ubi Lambinus etiam *aditura* ex ſuo codice legit, ſed omnes *habitura* praeferre teſtatur Cl. Graevius. ſic *habere crimen*, *inſidias* & alia, de quibus ad Ovid. iii. Art. 454. Phaedr. i. 19. & alibi. Burm.

102. *Impendet*] *Impendit* Leid. *monimenta* Wolſ.

103. *Heu proſpera fata*] *fati* rectius legas. vi. Conſ. Hon. 548. *in hunc ſibi proſpera fati Gratantur duraſſe diem.* ſic vere ſcripti. de Apono Eidyll. vi. 94.

Inde ſibi fati proſperiora petunt.

quomodo caſtigandum. *proſpera vitae* Lucan. viii. 631. ex veteri codice, *mutantur proſpera vitae. proſpera belli* idem dixit Lib. v. & *proſpera rerum* Lib. vii. 107. quomodo & Silius Lib. iv. 501. *animos ſtimulabant proſpera rerum* Heins. ſed in Epiſt. ad Probin. vs. 16. corrigit Heinſius,

Fataque ſe debent proſperiora tibi.

& hoc loco firmat. quare *fata* reduxi ex codicibus & editis. Burm.

104. *Dediſti*] Ita noſtri omnes. ad Jovem, non ad fata referendum. vulgo *dediſtis.* paulo poſt fruſtra *Gabinos* pro *Sabinis* reponit Delrius. aliter noſtri. Heins. *dediſti* edd Vicet. & Parm.

160. *Anguſtis opibus.*] Horat. Lib. III. od. 2. *Anguſtam, amici, pauperiem pati.* &c.

111. *Petenti*] *potenti* Oxon. Leid. Lovan. tres Pulm. *ut Quincti* etiam Leid.

112.

Ruſticus inferret proprias Dictator ariſtas.
Nunc quid agam? Libyam Gildon tenet, altera Nilum.
Aſt ego, quae terras humeris pontumque ſubegi,
Deſeror. emeritae jam praemia nulla ſenectae.
Dî, quibus iratis crevi, ſuccurrite tandem:
Exorate patrem? tuque o, quae vecta per altum,
Sponte Palatinis mutaſti collibus Idam,
Praelatoque lavas Phrygios Almone leones,
Maternis precibus natum jam flecte, Cybebe.
Sin prohibent Parcae, falſisque eluſa vetuſtas
Auſpiciis: alio ſaltem proſternite caſu,
Et poenae mutate genus. Porſenna reducat
Tarquinios; renovet ferales Allia pugnas.
Me potius ſaevi manibus permittite Pyrrhi:
Me Senonum furiis, Brenni me reddite flammis.

Cun-

112. *Ruſticus & proprias ferret Dictator*] *Ruſticus inferret* omnium eſt ſcriptorum lectio, quam recte Raphelengius expreſſit. mox pro *humeris* Philippus Rubenius in Electis Lib. II. cap. 33. *numeris* legit, qui videndus. Livinejus *armis*, audacter. quomodo tamen in ora codicis ſui Pomponius quoque Laetus, neſcio an ex membranis. fruſtra locum tentari bene ad Statium cap. XXII. Diatribes Gronovius obſervavit. Barthius primis curis *juvenis*, ſed ſecundis palinodiam cantavit. apud Herodotum Lib. II. cap CVI. Soſoſtris ſtatuae ſubſcriptum: ΕΓΩ ΤΗΝΔΕ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ ΩΜΟΙΣΙ ΤΟΙΣΙ ΕΜΟΙΣΙ ΕΚΤΗΣΑΜΗΝ. quem locum Gronovius jam occupavit unice huc facientem. Heins. Habet & Barthius hunc Herodoti locum. *humeris ſubigere* inſolentisſime dictum foret, quare ego a gloſſatore natum puto, qui *armis*, ab *armi*, interpretabatur *humeris*, quum ab *arma* debuiſſet. ideoque *armis* cum Livinejo & Laeto praeferrem. *peregi* Leidenſ. quod etiam explicari poſſit ex illis, quae ad Petronii cap. CXIX. *gravidis freta preſſa carinis Jam peragebantur*, notata ſunt. Burm.

113. *Nunc quid agam?*] *Heu quid agam?* Schedae Gudianae cum aliis codicibus nonnullis. Heins.. *Nam quid agam* Oxon. duo. Lovan. lib. Barth. & edit. Vicet. *Heu quid* Ald.

Altera] id eſt Aurora ſive Orientis imp. habet ſibi Aegyptum ſubditam. Claver. ſubintelligo *Roma* ſc. nova, Conſtantinopolis. vid. ſupr. vs. 61.

117. *Si ſponte vel altum vecta*] *quae vecta per altum ſponte* prim. & tert. Vatic. quatuor alii, *quae ſponte per altum vecta.* Heins. *per altam* Leid.

118. *Palatinis mutaſti*] Latiſſime hac de re Livius Lib. XXIX. & Herodian. Lib. I. μετὰ μάρκον βασιλείας. Delr. *mutaſtis* Oxon.

119. *Praelatoque*] Romano, quem Phrygio Almoni praetuliſti. Delr. *Phrygias* ed. Vicet.

Almone] Hunc verſum legiſſe videtur B. Ambroſius. Claver. *Armone* Wolf.

120. *Cybelle*] Legendum *Cybebe.* vid. Gud. ad Phaed. III. Fab. 17. & Heinſ. ad Virgil. III. Æn. III.

122. *Auſpiciis*] *auguriis* MS. Pulmanni. parum refert. vid. Dempſt. ad Roſin. p. 10. vid. ſupr. vs. 29. in Eutrop II. 2. *alios* etiam Wolf. Burm.

124. *Allia caedes*] *pugnas* Gyrald. Iſingr. prim. Vatic. & ſex alii. ſequenti verſu pro *proſternite*, quod jam praeceſſerat, *permittite* legendum cum eodem Iſingr. Vatic. Mazarin. & Florentino S. Marci, etiam Pricaeano atque Oiſeliano. Patavinus *committite.* Statius II Theb. 181. *utinam his manibus permittere gentes Jupiter aeque velis.* noſter infra 502. *turbinibus mediis permitte carinas.* Lib. II. in Rufin. 216. *miſerum permitto caſibus orbem.* Laud. Seren. 199. *permittere Martem*, ubi vulgo *committere.* Epiſt. ad Hadr. 2.

Nullus erit finis lacrimis? ſubitiſne favorem
Permittas odiis? ſic libri. Silius Lib. XII. 423. *permiſit flammis atque enſibus urbem.* ſic & *gladio permittere mundum* Lucan. Lib. VII. Heins. *Gallia* Oxon. Lovan. & Voſſ. *removet Alia* Leid. *Allia tedas* Thuan. *ferialis Acilia pugnas* marg. Iſingr. Gyrald. & Vatic. *ferales* Aldus, Colin. Iſingr. & Gryph. vitioſe. an pro *furiales?* ut infra vs. 181. *permittere* vero eleganter, quia *manibus* additur. eſt enim idem, quod poteſtati alicujus ſe dedere, ut pro arbitrio de eo ſtatuat. Virgil. IV. 103.

——— *liceat Phrygio ſervire marito,*
Dotaleſque tuae Tyrios permittere dextrae.

 Ho-

Cuncta fame leviora mihi. Sic fata, refuſis
Obticuit lacrimis. mater Cytherea, parenſque
Flet Mavors, ſanctaeque memor Tritonia Veſtae.
Nec Cybele, ſicco nec ſtabat lumine Juno.
Maerent Indigetes, & ſi quos Roma recepit,
Aut dedit ipſa Deos. genitor jam corda remitti
Coeperat, & ſacrum dextra ſedare tumultum:
Quum procul inſanis quatiens ululatibus axem,
Et contuſa genas, mediis adparet in aſtris
Africa. reſciſſae veſtes, & ſpicea paſſim
Serta jacent. lacero crinales vertice dentes,
Effractum pendebat ebur, talique ſuperbas

Inru-

Horat. IV. od. 4. de Aquila, *cui Rex Deorum regnum in aves vagas permiſit.* & hinc nihil mutandum apud Ciceron. I. Catil. 2. *ſimili Scto C. Mario & L. Valerio Coſſ. eſt permiſſa reſpublica.* illo enim Scto regia & dictatoria poteſtas dabatur. *committitur* reſpublica fidei & diligentiae magiſtratuum, ſed *permittitur* poteſtati. ut ipſa *poteſtas permittitur* II. in Rufin. 74. & in Idyl. V. vs. 51. & Laud. Seren. 199. *totum permittere Martem.* ubi male *committere* vulgo. vid. Sylvium ad Ciceron. pro Cluent. 58. & notas ad Argum. Ovidii I. Metam. fab. 9. & ita centies Cicero & alii. BURM.

127. *Fame.*] *Rabida fames* dicitur a Virgilio, quare Druſus tomentum & culcitram tentavit mandere, cum videret ſibi alimenta ſubducta. Ammiano perire fame eſt mortis genus graviſſimum. vid. Plat. & Homer. qui *Λιμῷ δ' οἴκτιστον θανέειν.* Eſt locus in Inſtit. IV. (tit. III. §. 16.) qui de fame agit, ubi Cujacius *fumo* legendum credidit, ut ſiquis fumum ex ligno viridi neque acapno conflaverit, ut hominem eo loci incluſum necaret. notum enim illud: Fumo pereat, qui fumum vendidit. CLAVER.

130. *Nec Cybele ſicco*] *Nec ſicco Cybele* tres Pulm. Lovan.

131. *Recepit.*] vid. ad. IV. Conſ. Honor. 123.

132. *Corda remitti.*] Sic major ſcriptorum pars, eleganti Graeciſmo, vulgo *corde.* HEINS. *remittit* Vicet. *corde remitti* Parm. *corda* Wolf.

135. *Et contuſa genas.*] Scripti plerique, *concuſſa*, *conſciſſa*, *diſciſſa*, *confuſa* & ſimilia. ſed prim. Vatic. aliique nonnulli *contuſa.* bene. Lucan. IX. 105. *planctu contuſa peribit.* Idem Lib. II. 335.

Effuſas laniata comas, contuſaque pectus
Verberibus crebris.

ita meliores ſcripti maximo numero. eodem libro vs. 38. antea praeceſſerat,

Nunc ait, o miſerae contundite pectora matres.

Lib. III. 728.

Non lacrimae cecidere genis, non pectora tundit.

Juvenal. Sat. XIII. 128. *plena faciem contundere palma.* Seneca Thyeſte vs. 106.

Pectora illiſo ſonent contuſa planctu.

ut bene Etruſcus codex. HEINS.

136. *Reſciſſae*] *reciſae* Voſſ. Vicetin. *reſciſae* Parm. *ſpicea paſſim* Voſſ. duo Oxon. Leid. & Lovan. & Barthii codices, edd. Ald. Junt. *ſparſim* eſt a manu gloſſatoris. eadem varietas II. in Eutrop. 421. ubi Heinſius *ſparſim* praeferebat. male. *paſſim* eſt ſine ordine, confuſe. vide ad Phaedr. V. I. & ad Quintil. Declam. IV. 13. BURM.

138. *Effractum pendebat ebur.*] Non *Et fractum* ſcripti meliores. eleganter *ἐπεξήγησις* eſt, quam nunc appoſitionem dicunt. *dentes ebur* pro *dentibus eburnis* ut Idyllio de Nilo loquitur. ſic Lib. II. in Rufin. 127. *duplicem foſſam, non exſuperabile vallum, Aſperat.* ut recte ibi Vaticanus, pro foſſa vallata. I. in Eutrop. 427. *Auroram ſane, quae talia ferre Gaudeat, aſſuetas ſceptris muliebribus urbes Poſſideant.* pro *Aurorae urbes.* ſic vetus liber Lib. I. in. Stilich. 450. *ſtabant rutili grex aureus anni.* quomodo legendum. pleni hiſce deliciis poëtae. Virgil. Eclog. III. 3. *Infelix o ſemper oves pecus.* pro *ovinum pecus.* ita meliores libri. Eclog. IX. 9. *uſque ad aquam & veteres jam fracta cacumina fagos.* non *veteris fagi.* Eclog. II. 3. dixerat,

——— *inter denſas umbroſa cacumina fagos*
Aſſidue veniebat.

quae egregie confirmant ſcriptam lectionem ſuperioris loci. initio Aeneidos, *Italiam fato profugus Lavinia venit litora.* non *Lavinaque.* Georg. II. 153. *At rabidae tigres abſunt & ſaeva leones Semina.* non *leonum.* ſic tribus illis locis optimus ac vetuſtiſſimus Mediceus. ſimiles mendas & in Ovidio deprehendimus, de quibus ad illum poëtam. mox *Irrumpit*, non *Irrupit* ſec. Vatic. *ſupernas fores* unus Medic. non *ſuperbas.* *ſupernas plagas* alibi etiam dixit

Inrupit clamore fores. Quid magne moraris
Jupiter, avulſo nexu, pelagique ſolutis
Legibus, iratum populis inmittere fratrem?
Mergi prima peto. veniant praerupta Pachyno
Aequora. laxatis ſubſidant Syrtibus urbes.
Si mihi Gildonem nequeunt abducere fata,
Me rape Gildoni. felicior illa peruſtae
Pars Libyae, nimio quae ſe munita calore
Defendit, tantique vacat ſecura tyranni.
Creſcat zona rubens. medius flagrantis Olympi
Me quoque limes agat. melius deſerta jacebo
Vomeris inpatiens. pulſis dominentur aratris
Dipſades, & ſitiens adtollat gleba ceraſtas.
Quid me temperies juvit? quid mitior aether?
Gildoni fecunda fui. jam Solis habenae
Bis ſenas torquent hiemes, cervicibus ex quo

155. Hae-

dixit pro *ſuperas.* hoc tamen loco nihil temere mutem. Virgil. Aeneid. VIII. 196.

——— *foribuſque affixa ſuperbis*
Ora virum triſti pendebant pallida tabo.

Statius II. Theb. 223. *foribuſque immiſſa ſuperbis Unda fremit vulgi.* Seneca Hercule Furenti quoque; Stat. I. Silv. II. 141. *thalamique egreſſa ſuperbum Limen.* vid. Gronov. ad Senecae Oedip. 804. *Irrupit clamore fores* Statianum hemiſtichium eſt Theb. VI. HEINS. Ita apud Prudent. περὶ Στεφαν. Hymn. VI. 9.

Nec non Eulogius ſimul ſuperbum
Chriſti lucidus ad ſedile tendit.

ubi etiam vulgo *ſupernum.* vide & Hymn. XII. 39. *& fractum* etiam Wolff. *irrumpere fores* dixit etiam Lucan. V. 127. BURM.

141. *Legibus*] Vide ad Valer. Flac. I. 231. & II. 357. *iratum terris* Colin. *immittere freni* Wolff. m. pr.

142. *Veniunt praerupta Pachyno Aequora*] *prorupta* opinor vel invitis membranis, quomodo apud Maronem I. Aeneid. 245.

Unde per ora novem vaſto cum murmure montis
It mare proruptum.

adeantur quae annotamus Lib. II. in Stiich. 462. HEINS *praerepta* Coden Barthii. *Pachynon* Colin.

143. *Laxatis*] *laſſatis* Oxon. edd. Vicet. & Parm.

145. *Illa peruſtae*] *praeuſtae* prior Leid. & Oiſelianus. ſequenti verſu *medio calore*, non *nimio*, Patavinus Eccleſ. Cathedr. quod ſi ſequimur, mox pro *medius* cum ſcriptis nonnullis *melius flagrantis Olympi* ſit legendum. vide quae noto ad Lib. II. de Rapt. 106. HEINS. *peruſtis omnibus* dixit VI. Conſ. Honor. 294. *medio* Vicet. ſed *nimio* rectius. Horat. I. od. 22. *Pone ſub curru nimium propinqui Solis.* infra tamen v. 317. *Solis medios objecerit aeſtus.* ut quaſi munimentum ſit oppoſitum, calor. Solis. *melius flagrantis* Voſſ. & Wolff. BURM.

149. *agat*] vide ad Lib. I. Rapt. 252.

150. *Dominetur aratris*] Vetus liber *ariſtis.* Delr. *ariſtis* bene ſcripti meliores cum ſchedis Gudianis, ne bis idem dicat. primus tamen & tertius Vaticanus *aratris* etiam Oiſelianus. HEINS. Eadem varietas Lib. II. in Eutrop. 566.

Vaſtior expulſis Oriens ſqualebat aratris.

ubi & *ariſtis* in quibuſdam. *pulſae* tamen *ariſtae* non aeque placent, atque *aratra expulſa.* credo ex *ceraſtis* natum vicino ſono & ſyllabis fere iiſdem *ariſtis.* mox *Dipſas & ſitiens* marg. Jungr. BURM.

152. *Juvit*] *vivit* Leid.

153. *Gildoni fecunda fui*] Ovidii XIII. Met. 505. *Aeacidae fecunda fui.* poſtea pro *tot annis* prim. Vatican. *annos.* recte. ſupra v. 76.

——— *ideone tot annos*
Flebile cum tumida bellum Carthagine geſſi.

atque alibi non ſemel. mox *tenetur* pro *tenemur* probe idem Vatic. & tres alii, modo diſtinctio mutetur. *tranſcripſit* quoque pro *tranſcribit* Gyrald. & *Exilis fundi* non *Exigui* Putean. cum Florent. S. Marci. HEINS. Ita *exilis domus* Horat. I. Epiſt. VI. 45. ſed *exiguos campos* idem II. Od. 9. & Virgil. II. Georg. 412. *laudato ingentia rura, Exiguum colito.* ubi vid. Comm. BURM.

155.

Haeret triſte jugum. noſtris jam luctibus ille
Conſenuit, regnumque ſibi tot vindicat annos.
Atque utinam regnum! privato jure tenetur,
Exigui ſpecie fundi, quod Nilus & Atlas
Diſſidet. occiduis quod Gadibus arida Barce,
Quodque Paraetonio ſecedit litore Ganges,
Hoc ſibi tranſcripſit proprium. pars tertia mundi,
Unius praedonis ager. diſtantibus idem
Inter ſe vitiis cinctus: quodcumque profunda
Traxit avaritia, luxu pejore refundit.
Inſtat terribilis vivis, morientibus heres,
Virginibus raptor, thalamis obſcaenus adulter.
Nulla quies: oritur praeda ceſſante libido:
Divitibuſque dies, & nox metuenda maritis.
Quiſquis vel locuples, pulchra vel conjuge notus,
Crimine pulſatur falſo. ſi crimina deſunt,
Accitus conviva perit. mors nulla refugit
Artificem. varios ſucos ſpumaſque requirit
Serpentum virides, & adhuc ignota novercis
Gramina. ſi quiſquam vultu praeſentia damnet,
Liberiuſve gemat, dapibus crudelis in ipſis

Emicat

155. *Noſtris jam luctibus ille Conſenuit*] *Conſuevit* prim. Vatic. pro diverſa lectione, eleganter. HEINS.

157. *Privato*] *privati* Oxon.

158. *Quod Nilus*] pro quantum Barth. *quo* Lovan. vid. ad Conſ. Mall. 57. ſic mox *quocumque* Oxon.

159. *Diſſidet*] *Poſſidet* Leid. *arida Parthe* Oxon. duo, Voſſ. duo, Wolſt. & Vicet. ed. *Parce* Lovan.

160. *Ganges*] Suſpectus hic fluvius, qui longe extra Africae fines, & quo uſque Gildonis tyrannis non pertinuit. latet alius in Africa locus, ut ſunt omnia, quae praecedunt, Atlas, Nilus, Barce, Paraetonium, quibus Gangen jungere hic abſonum. & clare mox dicit, *pars tertia mundi* (id eſt Afiica) *unius praedonis ager*, non omne & inmenſum ſpatium inter Paraetonium & Gangem. forte *Gorge* vel *Tinges*. *Pharetonio* Vicet. BURM.

165. *Vivis*] *unus* Vicetin. *virginibus raptu* idem.

169. *Pulchra vel*] *vel pulchra* Voſſ. mox, *deſint* duo Oxon. *ſed crimina deſunt* Vicet.

170. *Pulſatur*] *Crimine pulſari* vix Latine dici crederem, niſi eadem locutio foret in Cod. Theod. Lib. XV. CLAVER.

171. *Accitus conviva perit*] *Aſcitus* in Pricaeano & Bononienſi, etiam in Helmaeſtadienſi. nil muta. apud Statium Hercule Surrentino Lib. III. Silv. I. 109.

Qua pater aetherius menſiſque accita Deorum
Turba, & ab excelſo veniat ſoror hoſpita templo.

apud Dictyn Cretenſem Lib. VI. *Qua tempeſtate multi undique reges acciti domum Chironis, inter ipſas epulas novam nuptam magnis laudibus veluti deam celebraverant.* Auſonius Periocha Odyſſeae VII. *accito ad convivium Ulyſſe.* HEINS. eadem varietas apud Virgil. XI. Aeneid. 308. & alibi ſaepe. hic etiam *aſcitus* Wolff.

172. *Artificem*] *Accitos varios ſuccos* marg. Iſingr. an pro *varios*, *validos*? vid. ad Ovid. VII. Met. 123. ut & *valida medicamenta*, quae juvant. vide ad Gratii Cyneg. 365. BURM.

173. *Serpentum*] *Serpentes* Cod. Barth.

175. *Dapibus crudelis*] Tales fuere boleti olim, deorum cibus. in hanc rem diſtichon a Cujacio tribuitur Martiali: *Defungi fungis hominem, Macrine, negabas: Boleti lethi cauſa fuere tui.* CLAVER. *Crudelis herilem* Reg. & Oxon. placet. mox pro *intentos capiti*, cum primo Vaticano decem alii, *lateri*. & ſex *urget* pro *ardet*. HEINS. *crudelis eiſdem* Oxon. *capiti* non mutandum. II. in Rufin. 16. *impoſiti radiant cervicibus enſes*. BURM.

180.

Emicat ad nutum ſtricto mucrone miniſter.
Fixus quiſque toro tacita formidine libat
Carnifices epulas, incertaque pocula pallens
Haurit, & intentos capiti circumſpicit enſes.
Splendet Tartareo furialis menſa paratu,
Caede madens, atrox gladio, ſuſpecta veneno.
Ut vino calefacta Venus, tum ſaevior ardet
Luxuries: mixtis redolent unguenta coronis.
Crinitos inter famulos, pubemque canoram,
Orbatas jubet ire nurus, nuperque peremtis
Adridere viris. Phalarin tormentaque flammae
Profuit, & Siculi mugitus ferre juvenci,
Quam tales audire choros. nec damna pudoris
Turpia ſufficiunt. Mauris clariſſima quaeque
Faſtidita datur. media Carthagine ductae
Barbara Sidoniae ſubeunt connubia matres.
Aethiopem nobis generum, Naſamona maritum

In-

180. *Furialis*] *feralis* malebat Heinſius. vid. ſupr. 125.

182. *Vino calefacta*] vid. ad Ovid. I. Art. Am. 244. unde potebit *ardet* hic retinendum eſſe. πὺρ enim ἐπὶ πὺρ, ignis in igne. BURM.

183. *Redolent*] *redolet* Lovan.

184. *Pubemque canoram*] *decoram* prim. Vatic. & decem alii. *plebemque* tres. HEINS. Ita & variant codices Lib. II. in Rufin. 283. & alibi. ſed hic agitur de pueris ſymphoniacis & cantoribus, de quibus omnia nota, & ad Petronium multa ſunt adnotata, ubi tota familia cantare apud Trimalchionem dicitur. BURM.

186. *Adridere viris.*] Non minus crudele factum Imperatoris illius, qui parentes filiorum ſupplicio intereſſe cogebat. CLAVER. Regius interpres ſupplet, adridere ſibi poſt conjuges modo interfectos. ſed hoc durius. *adridere* hic ponitur abſolute, non Gildoni, ſed inter ſymphoniacos choros hilari & ridenti vultu jubet eſſe. ut III. Conſ. Honor. 30. *ſuſtulit adridens.* dubitavi etiam an non *ornatas* legendum pro *orbatas*. nam ex *viris peremtis* ſatis intelliguntur *orbatae*. ſed crudele erat jubere ornatas inter ſymphoniacos ire & ridere, quae lugubria debuiſſent ſumere, & triſtitiam vultu ſuo fateri. BURM.

187. *Profuit.*] *Praeſtitit* unus Ambros. & ſic in margine primi Vaticani manu viri docti erat caſtigatum. non ſequor. *τὸ plus* ſubintelligitur. Lib. II. in Eutrop. 204.

—— conceſſoque cupit vixiſſe colonus
Quam dominus rapto.

id eſt magis cupit. ita paſſim ſcriptores. HEINS. *praefuit* Vicet. *audire tyranni* Wolff.

188. *Quam*] Id eſt, potius quam; ſed enim profuit, quod ſupra neſcio quam vim habet. Dixit vero Livius III. 4. *orationem precibus quam jurgio ſimilem.* Tacitus: *pacem quam bellum optabant.* vetus Inſcriptio Lugduni: *Sibi quam parentibus mortem optavit.* Haec vero a me viſa ibidem, neque reperta in Antiquitatibus Lugdunenſibus. quod miror. CLAVER. vid. II. in Eutrop. 205. Gronov. ad Liv. I. 25. V. 21. & alios multos.

Audire choros] *ambire* Mazarin.

Damna pudaris] *pudori* Ambros. male. ſumptum ex Ovidio I. Art. 100.

Ille locus caſti damna pudoris habet. BURM.

189. *Clariſſima quaeque Faſtidita*] A quo vero faſtidita? an a Mauro? ſuſpicor in *quaeque* latere nomen alicujus ordinis comitum Gildonis, a quo faſtiditam clariſſimam & nobiliſſimam matronam dat Mauro Gildon. haeſito. vel legerem, *Mauro clariſſima, cuivis*, vel *cuique*, *Faſtidita, datur.* vel ſi vulgata ſervanda, faſtidita a Gildone, quam ille non vult tangere, Maurorum libidini objicitur. BURM.

190. *Ductae*] Barthius extractae reddit. ſed hic eſt deductae pompa triumphali, ut *tibi dicitur uxor* Virgil. Ecl. VIII. 29. & paſſim alii. BURM.

Ingerit. exterret cunabula diſcolor infans.
His fretus ſociis, ipſo jam Principe major
Incedit. peditum praecurrunt agmina longe.
Circumdant equitum turmae, Regesque clientes,
Quos noſtris ditat ſpoliis. proturbat avita
Quemque domo: veteres detrudit rure colonos.
Exſiliis diſperſa feror. numquamne reverti
Fas erit, errantesque ſolo jam reddere cives?
Iret adhuc in verba dolor, ni Jupiter alto
Coepiſſet ſolio. voces adamante notabat
Atropos, & Lacheſis jungebat ſtamina dictis.
Nec te, Roma, diu, nec te patiemur inultam,
Africa. communem proſternet Honorius hoſtem.
Pergite ſecurae. veſtrum vis nulla tenorem
Separat: & ſoli famulabitur Africa Romae.
Dixit, & adflavit Romam meliore juventa.
Continuo redit ille vigor, ſeniique colorem
Mutavere comae. ſolidatam criſta reſurgens
Erexit galeam, clipeique recanduit orbis,
Et levis excuſſa micuit rubigine cornus.

Hu.

193. *Diſcolor infans*] *degener* Iſingr. prim. Vatic. aliique ſex. HEINS. Conjecerat olim Heinſius *decolor*, ut etiam Lib. II. de Rapt. 193. *decolor* vero eſt niger, ut paſſim *decolor Indus* dicitur. vid. Heinſii notas ad Ovid. Epiſt. IX. 4. mihi *diſcolor* unice probatur, cujus *degener* eſt gloſſa. diverſo colore a matre candida, ſed a Mauro & Aethiope nigrum ferens. BURM.

194. *His*] *Hic* Oxon.

197. *Proturbat avita*] Non *perturbat*, conjectura Raphelengii. confirmant aliquot ex noſtris, etiam primus Vaticanus. HEINS. vide ad Valer. Flacc. VI. 230. ſupra II. in Rufin. 476. & II. in Eutrop. 513. mox *veteres colonos* dixit imitatione Virgilii Eclog. IX. 4. BURM.

200. *Fas erit*] Metuo ne haec turbata ſint. Ambroſ. optimae notae.

Fas erit? ——

Errantesque ſolo natali reddere cives.

in priore verſu hiatus relictus erat. Moreti & ſec. Vatic. *Fas erit atque ſolo natali.* Tholoſ. *Fas erit errantes natali.* Regius, *me reddere.* Medic. & Rottendorphian. *mihi.* latet aliquid. mox, *ni Jupiter*, non *niſi*, praeſtantiores aliquot cum primo Vaticano. Idem Vaticanus pro diverſa lectione paulo poſt, *patiemur inultas*, non *inultam.* HEINS. Forte, *Spes erit?*

Errantesque ſolo] MS. meus, *errantes ſolio.* ſed nihil immuto. DELR.

202. *Notabat*] *notavit* Iſingr. & Raphel. mox, *urgebat ſtamina* Vicet. vix intelligo, quid ſit *ſtamina dictis jungere*, niſi ut verbis Jovis ſtatim ſubjunxerit & addiderit ſtamina. Interpres Regius quid velit, neſcio. qui explicat, nectebat fila ſeu ſtamina ad dicta Jovis ſimul conjungenda. haec non intelligo. an ſcripſerit, *pingebat ſtamina dictis*, ut dicta illa intexuerit ſtaminibus, quae ut pictae veſtes figuris, ita haec verbis illis variabantur: quae poſſent inluſtrari illis, quae Barthius adducit de Parcis, quae Jovi a manu erant, & ejus dicta in tabellas conjiciebant, quarum vice ſtamina fungi poëta fingit. vid. & Livinej. & Scheffer. ad Pacat. Paneg. cap. XVIII. *dicta* ſunt oracula, fata, quae dixit Jupiter. vid. ad Ovid. V. Epiſt. 53. & I. Faſt. 537. ita *dicta Jovis* I. Met. 544. II. Faſt. 488. BURM.

205. *inultam*] *inultas* unus codex.

206. *tenorem*] *cruorem* Oxon. pro varia lectione.

209. *Colorem*] *rigorem* Voſſ. III. pr.

210. *Solidatam*] *ſolidatum* Lovan.

212. *Cornus*] Barth. ad Rutil. I. 117. inhaerens veteribus editionibus legit *cornus*, & ita edidit. ſed tunc bis de galea loqueretur, & ſine haſta Romam fingeret. BURM.

214.

Humentis jam Noctis equos, Lethaeaque Somnus
Frena regens, tacito volvebat ſidera curru.
Jam duo Divorum proceres, ſeniorque minorque
Theudoſii pacem laturi gentibus ibant:
Qui Jovis arcanos monitus, mandataque ferrent
Fratribus, & geminis ſancirent foedera regnis.
Sic quum praecipites artem vicere procellae,
Adſiduoque gemens undarum verbere nutat
Deſcenſura ratis, caeca ſub nocte vocati
Naufraga Ledaei ſuſtentant vela Lacones.
Circulus ut patuit Lunae, ſecuere meatus
Diverſos. Italas ſenior tendebat in oras:
At pater, intrantem Pontum qua Boſporos artat,

Arca-

214. *Regens*] *gerens* marg. Iſingr.

Volvebat ſidera curſu] *curru* Gyrald. prim. Vatic. & tres alii. ſic & Nocti ſuus apud poëtas currus. unus Ambroſ. *lapſu.* pro *conus* prim. Vatic. & ſex noſtris *cornus* paulo ante. galeae enim jam meminerat. puto ſcribendum *Levis & excuſſa*, non *Et levis. leve* enim & rubigine ſcabrum contraria. Naſo in Faſtis Lib. IV. 911.

Aſpera rubigo parcas Cerealibus herbis
Et tremat in ſumma leve cacumen humo. Heins.

215. *Majorque minorque*] Intellige Theodoſium Comitem, avum Arcadii & Honorii, qui divinis fere honoribus conſecratus eſt, quia, ut ex Drepanio loquar, debuerat eſſe Imperator. At Valens, audita aruſpicum deſignatione, ſuper literis Θ. Ε. Ο. Δ. plurimos, quorum nomina ab iis incipiebant, morte mulctavit, inter quos huic Theodoſio majori, qui jam invidia ſimilium obterebatur, caput abſtulit Carthagine. Fuit autem vir bello ſtrenuus, & cujus laudibus L. Pacati oratio & Ammiani paginae quaſi geſtiant. Notabis vero A. Victoris & Peuceri, qui eum ſequitur, lapſum. Hi enim Honorium quemdam faciunt Theodoſii patrem. plura alibi dicenda erunt. vide Symmachi Epiſtolas. Claver. *ſeniorque* prim. Vatic. & octo alii ex noſtris. ſic infra v. 224. *Italas ſenior tendebat in oras.* VI. Conſ. Honor. 95. *ſeniore ſupernas jam repetente plagas.* Heins. Barthius etiam Honorium facit patruum Theodoſii Imperatoris, & Theodoſium majorem fratrem Honorii patruum Theodoſii Aug. quem vide hic, & ad IV. Conſ. Honor. 24.

216. *Theudoſii*] *Thedoſii* Ald. Junt. Gryph. Colin. *Theodoſii* Oxon. duo, Leid. Lovan. Vicet. Parm. *Theudoſius* in lapidibus ſcribitur.

217. *Mandataque ferrent*] *arcanaque ferrent* Oxon.

218. *Regnis*] *regni* Oxon.

219. *Sic cum praecipites*] Haec comparatio viſa eſt quibusdam nimis frigida & exſanguis. Scaliger ſenior Lib. V. Poët. ita cenſet. Tempeſtas in poëmatio de bello Gildonico haud ſatis magna cum re. hanc tu examina. Claver.

Artem] *arcem* Lovan. m. pr. & Iſingr. Vicet. Parm. Ald. Junt. Colin. Gryph. correxit jam Mariang. Accurſius in Diatr. ad Ovid. II. Met. 185. Burm.

220. *Verbere nutat*] non *motat* vel *mutat* libri meliores, & ſic ex conjectura Raphelengius. pro *Deſcenſura ratis* quartus Vaticanus, *Deſceſſura.* forte *Deſeſſura*, a deſidendo, proprio hac in re verbo. Rottendorph. *Defenſura. In campum deſidit apex* in antiquis membranis habuimus Epith. Honor. v. 56. de navibus IV. Conſ. Honor. 628. *ſuccenſae ſedere rates.* Naſo IV. Faſtor. 300.

Sedit limoſo preſſa carina vado.

videantur annotata noſtra ad III. Aeneid. Virg. 565. ubi id ipſum verbum revocabimus. Heins. vide & Graev. ad Cicer. ad Attic. II. 12. *nutat* jam Vicet. Parm. Ald. Colin. Gryph. & aliae editiones. de quo verbo vide infra ad vs. 281. ceterum a *deſido* non poteſt derivari *deſeſſura*; ſed a *deſideo*, quod huc non convenit. vid. ad Lucan. III. 630. Burm.

221. *Vocati*] *vocari* Vicet. Parm.

222. *Suſtentant vela Lacones*] *oſtendunt bella dracones* marg. Iſingr.

223. *Secuere meatus diverſos*] *diviſos* Leid. Virgiliana eſt imitatio, qui *ſecare viam* dixit, de qua locutione vide Lambin. ad Lucret. VI. 638. ſic Quintil. III. 1. *diverſae ſecari coeperunt viae*, ubi vide. unde adparet male hic *diviſos* eſſe in Voſſiano. Burm.

224. *Ad oras*] *In oras*, & mox, *ſimul ac*, non *ſimul ut* Gyrald. aliique. Heins.

225. *Pontum*] *portum* Lovan. Oxon. duo. Leid. Ald. *intratum* etiam Leid.

Boſ-

Arcadii thalamis, urbique illapſus Eoae.
Quem ſimul ut vidit natus (nam clara nitebat
Cynthia) permixto tremuerunt gaudia fletu,
Conplexuque fovens, quos non ſperaverat, artus,
O mihi poſt Alpes nunc primum reddite, dixit,
Unde tuis optatus ades? da tangere dextram,
Qua gentes cecidere ferae. quis tale removit
Praeſidium terris? ut te mortalia pridem
Inplorant, lugentque pium, fortemque requirunt!
Cui pater in tales rupit ſuſpiria voces:
Hoc erat? in fratres medio diſcordia Mauro
Naſcitur: & mundus germanaque diſſidet aula?
Gildoniſque ſalus tanti ſit palma furoris?
Scilicet egregius morum, magnoque tuendus,
Et cujus meritis pietas a fratre recedat.
In primo genitore, vide. civile calebat
Diſſidium. dubio ſtabant Romana ſub ictu.
Quis procul Armenius, vel quis Maeotide ripa

Rex

Boſporus] *Boſporos* prim. Vatic. & excerpta Pomponii. HEINS.

226. *Arcadii*] Hic Princeps non adeo fuit laudatus, nam vel a puero neſcio quid ſiniſtri exercuit. de ejus forma haec Cedrenus: Ἀρχάδιος τὴν θέσιν τοῦ σώματος εἶδε χθεσατος: μέλας τὴν χροιὰν, τὴν ἡλικίαν φαυλότατος, ἓν μόνον ἔχων πλεονέκτημα τὸ καλῶς γράφειν. Hinc nigella caeſaries, pravaque ejus ſtatura. ſed in pingendo vel ſcribendo mira dexteritas ſaltem deprehenditur. docuerat ipſum vir inſignis Arſenius, quem ille non modo ſprevit, verum etiam in eum dira ſtatuit. CLAVER.

Illapſus] *elapſus* Oxon. Vicet. Ald. mox, *quem ſimul ut vidit* duo Voſſiani & editiones priſcae.

227. *Nam clara*] *jam* Wolff.

230. *Nunc primum*] *nec primum* Vicetin.

233. *Ut te*] *o te* Leid.

234. *Lugentque pium fortemque requirunt.*] *Longeque pium* primus Vatic. & Pricaeanus a manu prima. neque aliter Oiſelianus. pro *longum*. Gigantomachia v. 44.

—— nec te Proſerpina longe
Umbroſae tenuere fores.

Infra hoc ipſo libro v. 436. *in ſolis longe fiducia telis.* HEINS.

236. *Hoc erat in fratres*] *in fatis* Regius. Pomponii & Gevartii excerpta, quomodo Philippus Rubenius divinabat in Electis Lib. II. cap. 33. Ovidius Triſtib. III. 11. 1.

Ergo erat in fatis Scythiam quoque viſere noſtris.

Lib. 1. Met. 256.

Eſſe quoque in fatis reminiſcitur affore tempus.

Lib. 1. Faſt. 481.

Sic erat in fatis: nec te tua culpa fugavit.

nihil tamen mutandum, paulo aliter ſecundis curis haec diſtinguit Barthius. HEINS. Vide ad Petron. cap. XCIII. & c. vide & Barth. hic & Lib. XLV. Adverſ. cap. 8. Voſſiano codici adſcripta erat gloſſa, *propter quod veni. in fratres* pro in fratribus capit Barthius, & in editione ſignum interrogationis ponit poſt *fratres?* ſed in notis poſt *naſcitur?* prior diſtinctio eſt in antiquis editionibus, ſed vitioſa. poſſet & pro inter fratres ſumi. BURM.

237. *Germanaque*] *germana* Oxon.

238. *Fit palma furoris*] *ſit palma* Gyrald. & quatuordecim alii. bene. aſſentiuntur & Gudianae ſchedae. HEINS. *fit palma* Leid. & Wolff.

239. *Tuendus*] *timendus* Vicet. & Parm.

240. *Infracta recedat*] *a fratre* Iſingr. prior Leid. Pricaean. & unus Petav. prim. Vatic cum decem aliis, *in fratre. fraterna* ſcribendum puto. Barthius vulgatam ſcripturam tuetur. HEINS. *a fratre recedit* marg. Iſingr.

241. *Vide*] *vides* Voſſ. a m. s.

242. *Diſſidium*] *Diſcidium* prim Vatic. aliique plurimi, ſed fruſtra. paulo ante habuimus, *mundus germanaque diſſidet aula.* HEINS.

Sub ictu] vid. ad Quintil. Declam. III. princ.

244.

Rex ignotus agit, qui me non juvit euntem?
Auxilio fovere Getae, venere Geloni.
Solus at hic, non puppe data, non milite miſſo,
Subſedit, fluitante fide. ſi ſigna petiſſet
Obvia, detecto ſubmiſſius hoſte dolerem.
Reſtitit in ſpeculis fati, turbaque reductus
Libravit geminas, eventu judice, vires,
Ad rerum momenta cliens, ſeſeque daturus
Victori. fortuna ſimul cum Marte pependit.

Et

244. *Agit*] *erat* marg. Iſingr.

245. *Auxilio favere Getae*] vetus liber, Vicetin. vet. Germ. & Baſil *favere*. Delr. *fovere* Ald. & ſcripti aliquot cum prim. Vatic. Lucanus VIII. 519. *votis tua fovimus arma*. Barthius tamen pro vulgata ſcriptura digladiatur. ſuperiori verſu, *qui non adjuvit* unus Medic. concinne, ut & Palatinus. *egentem auxilio* praeterea, non *euntem* unus Ambroſ. Naſo I. Triſt. Eleg. IV.

Cauſa mea eſt melior, qui non contraria fovi
Arma. noſter de nuptiis Honorii v. 119. *qui cuſpide Gallos Italiamque fovet*. Heins. *quis non me* Oxon. *quis me non* Leid. *qui non me* Vicet. Ald. Iſingr. & aliae. de *fovere* vid. ad Lucan. VIII. 519. ſed tamen mihi placeret, *qui me non juvit euntem Auxilio. venere Getae, venere Geloni. juvare auxilio*, ut Val. Flacc. IV. 618.

Ipſe truces illic Colchos hoſtemque juvabo
Auxiliis. vid. ad Ovid. IX. Met. 780. in illa vero repetitione venus quaedam. ſic Lib. I. de laud. Stilich. 207. *videre pium, videre fidelem*. Virgil. Ecl. X. 19.

Venit & opilio, tardi venere bubulci,
Uvidus hiberna venit de glande Menalcas.

& mox vs. 24.

Venit & agreſti capitis Silvanus honore,
Pan Deus Arcadiae venit.

Stat. III. Silv. V. 62.

Sed venient, plenis venient connubia taedis.

& IV. Silv. III. 125. *Dicebam veniet, manete campi, Atque amnis, veniet favente coelo.* male Barthius *favere Getae*. Burm.

246. *Puppe data*] *pube data* Oxon. marg. Iſingr. ſed hoc idem eſſet quod *milite*. confundi has voces vidimus ad Val. Flacc. IV. 528. & alibi. *at his* Wolff. a m. pr. Burm.

247. *Si ſigna petiſſet*] *tuliſſet* duo Medic. & Palat. ut lib. II. de Rapt. 256. *ſigna Deis adverſa tuli*. mox *detecto* legendum cum omnibus ſcriptis. niſi quod primus Vaticanus, *defecto*, hoc eſt defectionem molito. minus dolerem, ſi palam a me defeciſſet, ſeque hoſtem meum eſſet profeſſus. Iſingr. *defenſo*. in Oiſellano etiam *defecto*. ſic *defectores* ſaepe in Epitome librorum Trogi Pompeji, & apud Juſtin. Lib. XVI. cap. I. Raphelengius Delrium ſecutus, *dejecto*. fruſtra. nihil hic difficultatis. detectum hoſtem vocat apertum, non occultum. Lucan. Lib. X.

Invictumque ducem detecto Marte laceſſit.

Heins. *petiſſet* non mutarem. ſi tranſiviſſet ad hoſtes, hi enim ſigna obvia, id eſt contraria, hoſtilia, ut recte Barthius. vid. ad IV. Conſ. Honor. 484. *ſubmiſſis* Vicet. Burm.

248. *Obvia detecto*] Hoc dicere voluit, ſi debellatis hoſtibus obviam mihi progreſſus, gratam ſibi meam victoriam fuiſſe ſignificaſſet, minus illi ſuccenſerem. quid ſubaudiatur, nemo non videt, quare rectius vetus liber & quidam vulgati *dejecto*. quamquam non deſint, quibus *defenſo* arrideat. Delr. Hoſtem adverſum, teſte Salluſtio, opprimere facile eſt homini ſtrenuo. Claver.

249. *Reſtitit*] Medium ſe gerendo, ut ait Livius, haec illave defenſurus, prout invaluiſſent. Arma aperta palam vites, ait Tacitus IV. Hiſtor. 24. fraus & dolus occulta, eoque inevitabilia. Claver.

Turbaque reductus] pro a turba ſe removens. vid. ad IV. Conſ. Honor. 80. *turbamque* Wolff. a m. pr.

250. *Eventu judice*] Reſpicit ad illa Flori I. 3. de Fidenatibus: *medii inter duos expectavere fortunam*. hoc & ſequentia docent de Mettio Fufetio. alia vide apud Barthium. Burm.

252. *Simul cum Marte pependit*] Sic complures e noſtris. *morte* vulgati. *mente* Gyrald. & ſex alii cum excerptis Pomponii Vaticanis, quod damnat Barthius, Philippus Rubenius in Electis Lib. II. cap. 33. amplectitur. *prior cum mente* Mazarin. mox, *Et ſi* pro *O ſi* idem Gyrald. & octodecim ex noſtris, ac primae edd. excerpta Put. *At ſi*. forte, *Quod ſi*, nam quartus Vaticanus, *Ut ſi*. Heins. *Victorum* liber Barth. & *cum Marte ſimul fortuna pependit* alter ejus, *Sed ſi non* MS. Pulman.

Et ſi non cupidis eſſem praereptus ab aſtris,
Exemplum ſequerer Tullî, laniandaque dumis
Inpia diverſis raptarem membra quadrigis.
Germani nunc uſque tui reſponſa colebat:
En iterum calcat. tali te credere monſtro
Poſt patrem fratremque paras? ſed magna rependit,
Inque tuam ſortem numeroſas tranſtulit urbes.
Ergo fas pretio cedet? mercede placebit
Seditio? taceo, laeſi quod transfuga fratris,
Quod levis ingenio. quamvis diſcrimine ſummo
Proditor adportet ſuſpenſa morte ſalutem,
Nuſquam gratus erit. damnamus luce reperta

265. Per-

253. *Praereptus*] *praeceptus* unus Heinſii. *praeraptus* Vicet. Parm.

255. *Aptarem membra quadrigis*] *Aptandi* verbum in deliciis Claudiano novi, ut in illo, *genibus ludentem aptare paternis*. hic tamen *raptarem* malim, quod Rubenii excerpta confirmant, & prima editio. Virgilii enim illa Lib. VIII. Aeneid. 544. reſpexit,

Raptabatque viri mendacis viſcera Tullus.

idem de Hectore II. Aeneid. 272. *raptatus bijugis ceu quondam*. vetus poëta apud Ciceronem Lib. I. Tuſcul. Quaeſt.

Vidi, videre quod me paſſa aegerrume,
Hectorem quadrijugo curru raptarier.

noſter Lib. I. in Stilich. 100.

Tu neque veſano raptas venalia curru
Funera. HEINS. Vide ad Ovid. XII. Met. 591. & Virg. I. Aeneid. 483. pro *laniandaque*, *laniataque* duo Oxon. Voſſ. Wolf. & ed. Vicet. *dumis* hic mihi non placet, quod licet Barthius raptum per loca ſenta explicet, magis Hippolyto lacerato convenit, quam Fuſetio, qui in conſpectu exercitus quadrigis diſtractus ſtatim expiravit, nec longe tracta membra fuere. quare vel *duris* vel *diris* quadrigis malim, vel inconſiderate nimis Claudianum hic ſcripſiſſe credendum. BURM.

257. *En iterum calcat*] *Nunc iterum* pr. Vatic. & potior ceterorum pars. HEINS. *Num* Aldus vitioſe. *te reddere* Leidenſ.

259. *Numeroſas*] multas, hoc etenim Romanis ea vox ſonat. Plinius Caecilius *numeroſam manum*, Juſtinianus Imp. *numeroſas provincias*. noſter alibi *numeroſam cicatricem*, & *numeroſum equitem* dixerunt. DELR.

263. *Mercede placebit Proditio*] meus MSS. *ſeditio*. Celſanus, negligentiane, an data opera, quod in ſuis membranis non inveniebantur, hunc & ſubſequentem verſum omiſit. DELR. *Seditio* prim. Vatic. pro diverſa ſcriptura. quomodo & ſex alii. forte *Deditio*. ſic & peccatum Lib. II. in Eutrop. praecedentia confirmant. *Proditio* minus hic ferenda, quia *Proditor* paulo poſt ſequitur. HEINS. Ex Lucano I. 37. *ſcelera ipſa nefasque hac mercede placent*. *merces* hic utilitatem notat. vid. ad Phaedr. IV. I. *ſeditio* vero hic notat diſcordiam domeſticam inter duos fratres Arcadium & Honorium, ut apud Terent. Andr. V. I. *filiam darem in ſeditionem atque incertas nuptias*. vid. Graev. ad Cicer. II. ad. Attic. I. ſic Manil. II. 197. *Seditio coelum tenet*. In editione Vicetina, duobus omiſſis verſibus, *mercede placebit Proditer. adportet* &c. quod ob ſimiles fere voces in initio accidit. BURM.

261. *Fratris*] *patris* Oxon. & Leid. m. pr. Voſſ. uterque & alii.

263. *Proditor*] Auguſtus apud Plutarchum ἐγὼ προδοσίαν φιλῶ, προδότας ὀυκ ἐπαινῶ. Philippus amabat prodituros non proditores. CLAVER.

Suſpenſa morte ſalutem] *ſuſpenſam* unus Ambros. *nuſquam* pro *nunquam* prior Leid. HEINS. Hunc & ſequentes verſus ſuſpectos habet Barthius.

264. *Gratus*] *juſtus* Wolf.

Damnamus luce reperta] Gyrald. Iſingr. & quatuor alii, *recepta*. neque aliter diverſa ſcriptura pr. Vaticani, quod ſecutus Raphelengius. nihil temere mutem. Virgil. IV. 692.

Quaeſivit coelo lucem, ingemuitque reperta.

ſic *fraude reperta* Lib. I. in Eutrop. 88.

——— *nec fraude reperta*
Cautior eluſi fremitus vitare mariti.

& Lib. II. 589. *hac fraude reperta*. non *arte*, ex antiquis membranis. Statius X. Theb. 388. *ſubitus mox fraude reperta Exclamat*. IV. Theb. 891. *fraude reperta Raptus in excelſum*. de Antaeo. HEINS. Sive *recepta* ſive *reperta* legas, *lucem* non de vita, illa enim amiſſa

Perfidiam: nec nos patimur committere tali
Hoc genus emtori, cives cum moenibus offert?
Hoc vendit patriam. plerique in tempus abuſi
Mox odere tamen. tenuit ſic Graja Philippus
Oppida. Pellaeo libertas concidit auro.
Romani ſcelerum ſemper ſprevere miniſtros.
Noxia pollicitum domino miſcere venena
Fabricius Regi nudata fraude remiſit,
Infeſto quem Marte petît, bellumque negavit
Per famuli patrare nefas: ductoſque Camillus
Trans murum pueros obſeſſae reddidit urbi.
Traduntur poenis alii, quum proelia ſolvant;
Hic manet, ut moveat. quod reſpuit alter in hoſtem,
Suſcipis in fratrem. longi pro dedecus aevi!
Cui placet, auſtrales Gildon condonat habenas,
Tantaque mutatos ſequitur provincia mores.
Quaslibet ad partes animus nutaverit anceps:

Trans-

amiſſa recipi nequit, ſed cum Barthio in prioribus curis, de ſalute vel meliori tempore, quae poſt pericula ſumma adparere iterum incipit, interpretamur. ita Horat. v. Od. v. 5.

Lucem redde tuae, dux bone, patriae.

ubi Acron *ſalutem* exponit. de variatione vocum *recepta* & *reperta*, vide ad Ovid. v. Met. 572. & alibi. vide & 1 n Eutrop. 399. *ſaeva corpus de morte receptum* dixit Valer. Flacc. VII. 285. Burm.

265. *Nec nos patimur committere tali Hoc genus emtori*] *nec vos* cum Claveriana editione Barthius, quomodo tertius Vatic.ſec. Ambroſ. & Mazarin. pro *committere* unus Medic. *concurrere*. haec ſana non videntur. Heins. Senſus eſt, non patimur vos committere hoc genus, id eſt meam poſteritatem Arcadium, tali emptori Gildoni, qui oblata Africa Acadii gratiam inire tentat, & contra Fratrem concitare. de verbo *patimur* vide ſupra. *Hoc genus* δεικτικῶς ut ſaepe. Burm.

266. *Offert*] *affert* Oxon. *aufert* Oxon. Leid. duo Pulm. *aſſunt* Lovan.

267. *Hic vendit*] *Hoc* ſcripti fere omnes. probe. Heins. & ed. Vicet.

268. *Tenuit ſic Graja Philippus Oppida*] in Oiſeliano *renuit*. Heins.

270. *Romani ſcelerum ſemper*] converſo ordine vetus liber *ſemper ſcelerum*. Delr.

Sprevere] *prodidere* marg. Iſingr.

271. *Noxia*] Val. Antias a noſtro, qui Cl. Quadrigarium ſecutus eſt, diſſentit. vid. Gell. Noct. Attic. Lib. III. c. VIII. Delr.

Domino] *Pyrrho* marg. Iſingr.

273. *Infeſto*] *infauſto* Oxon. Wolf.

275. *Pueros*] Apud Florum narratur haec hiſtoria. Claver.

276. *Traduntur*] *Traditur hic poenis, alii quum p. s.* marg. Iſingr. *ſolvere proelia* mihi durius dictum videtur. quare *tollant* non diſpliceret, ut apud Ovid. I. Amor. VIII. 96.

Non bene ſi tollas proelia, durat amor.

& ita apud eumdem II. Art. 460. *tollitur ira*, ubi MS. alius. *ſolvitur*. ut haec verba etiam alibi commutari ſolent. Burm.

277. *Hic manet*] *maneat* Vicet. Parm. *Haec manet* Wolff. a m. pr.

Quod reſpuit alter in hoſtem] *quem* Lovan. lego, *quem reſpuat*, vel, *quod reſpuat*. flagitium proditionis. pro *proelia ſolvant* primi Vaticani diſcrepans ſcriptura *tollunt*. Heins.

279. *Condonat habenas*] *cum tradit* plerique ſcripti. aut, *cum tradat*, *cum donat*, *cum turbat*, *cum prodit*, & ſimilia. in Gudianis excerptis, *contradit*. Puto, *cur tradit*, vel *num tradit*. poſſit &, *cur donat*, vel *num*. Heins. *contradit* unus Barth. & Pulman. *cum tradit* Wolff.

281. *Animus nutaverit*] MS. cum vetuſtis editionibus, *animum mutaverit*. Delr. *Nutaverit* legendum cum melioribus libris. Aldus & ſcripti nonnulli, *animum mutaverit*. unde *animum nutaverit*

olim

Transfundit ſecum Libyam, refluumque malignus
Commodat imperium. Mauri fuit Africa munus.
Tollite Maſſylas fraudes: removete bilingues
Inſidias, & verba ſoli ſpirantia virus.
Ne conſanguineis certetur comminus armis,
Ne, precor. haec trucibus Thebis, haec digna Mycenis;
In Mauros hoc crimen eat. quid noſter iniquum
Molitur Stilichon? quando non ille jubenti
Paruit? an quisquam nobis devotior exſtat?
Ut ſileam varios, mecum quos geſſerit, actus;
Quae vidi poſt fata, loquar. quum Divus abirem,

Res

olim emendandum videbatur, quod Silium ſic locutum exiſtimarem Lib. I. 306.

Stantem pro muro & nutantem membra Caycum.

ſic enim Oxon. liber, non *motantem*, vel *mutantem*. vel cum Colonienſi membrana, *minitantem vana*. vel cum P. Victorio *mutantem verba*. Lib. VI. 233.

Arduus ille ſuper tumidis cervicibus altum
Nutat utroque caput.

ſic Colon. optimus. Lib. XVII, 445.

Quos ubi mutantes conſpexit Amilcare cretus
Terga fugae.

quomodo prima editio, non *mutantes*. nunc accuratius loca illa perpendenti, primo verſu *nudantem membra*, & tertio, *nudantes terga*, ſcribendum videtur. Eſt enim Virgilii illa imitatus Aeneid. V. 586.

Et nunc terga fugae nudant, nunc ſpicula vertunt
Infenſi.

medius verſus diſtinctione poſt τὸ *ſuper* juvandus. Ad Claudianum igitur ut revertamur, cum Lovan. *animis nutaverit* exhibeat, nullus dubito, *animi nutaverit anceps*, legendum. ſic alibi, *Ambiguus vitae jacuit.* & *Ergo animi victus.* & Conſ. Manl. 211.

Sic patiens animi per tanta negotia liber
Emergit.

quomodo vetus liber. nihil magis obvium. apud Apulejum in Metamorph. libris. *Impos animi*, *infirmus*, *aeger*, *ſaucius*, *vecors animi*, *furens*, *externatus*, *attonitus animi*, *feſtinus*, *recreatus*, *tenellus animi*, & ſimilia. apud Maronem, *fidens animi*, *amens*, *inops*, *infelix animi*, *furens*, *praeceps*, *miſeratus animi*, *egregius & praeſtans animi*. apud Silium, *ardens*, *aeger*, *diſpar*, *erectus*, *furens*, *turbatus animi*. apud Statium, *florens & eximius animi*. apud Catullum, *vagus animi*, Galliambo. apud noſtrum, *victus animi* Lib. I. in Rufin. 171. Lib. II. in Eutrop. *exiguus animi*. HEINS. *nutare* & *mutare* ſupra etiam vs. 220. confuſa vidimus.

282. *Transfundit*] *Tranſtundit* Wolff.

283. *Mauri fuit Africa munus*] Malim, *fluit*, ſi ſuperiori verſu *refugum* pro *refluum* cum Tholoſano legas. Poſſet & ſcribi, *Maurique ſit Africa munus.* Barthius vulgatum tuetur. HEINS.

284. *Maſſylas*] *Maſſilias* Voſſ. Oxon. duo. *Maſſalias* Lovan.

285. *Doli ſpirantia virus*] *ſoli* cum ſcriptis & primis edd. legendum, ut apud Juvenal. Sat. III. 122.

——— *facilem ſtillavit in aurem*
Exiguum de naturae patriaeque veneno.

vidit veram quoque ſcripturam ſecundis curis Barthius. apud Plinium quoque Nat. Hiſt. libro VIII. cap. 21. de Baſiliſco ſcribendum: *Injiciunt bas* (muſtelas nempe) *cavernis facile cognitis*, *ſoli tabe.* non *ſola*, & ſic ſcripti. nimirum vult Plinius, herbas circum Baſiliſcorum cavernas veneno eſſe areſactas ac conſumtas. HEINS. *ſperantia* Vicet. *doli* primum vidi in Iſingr.

286. *Ne conſanguineis*] *nec* Oxon. Lovan Wolſ.

287. *Deprecor*] MS. cum Vicet. *Haec precor.* & ubi ceteri *ut ſileam*, iidem, *ut taceam*. DELR. *Ne precor* prim. Vatic. & viceni alii. optime. imitatus illa Virgilii VI. Aen. 833.

Ne, pueri, ne tanta animis aſſueſcite bella.

videantur quae notamus ad Epiſt. Heroid. XVI. Naſon. 170. HEINS. *Haec precor* Lovan. a m. s. Oxon. duo, & alii. *nec conſanguineis* & *Haec precor* edd. Vicet. Parm. confuſio inde nata, quod prima litera verſus H. & N. paene in codicibus eadem figura ſcriberetur, ut vidimus ad Grat. 380. & Nemeſ. I. Ecl. 48. & alibi. BURM.

288. *In Mauros*] *Inſtauras* Wolf.

289. *Molitur*] Malo, *Molitus*. *devotior* pro *devinctior* Ald. & Patav. recte. amat enim vocem eam noſter. HEINS. Convenit etiam magis duci, ſub auſpiciis Imperatoris militanti, qui ſacramento ſe ei devovit. *nodis devotior* ed. Parm.

Jubenti] *minanti* Wolf. a m. s.

291. *Geſſerit*] *quos mecum geſſerit* Lovan. *ut taceam* Oxon.

292. *Loquar.*] *loquor* Voſſ.

293.

Res incompoſitas, fateor, tumidasque reliqui.
Stringebat vetitos etiamnum exercitus enſes
Alpinis odiis, alternaque jurgia victi
Victoresque dabant. vix haec amentia noſtris
Excubiis, nedum puero rectore, quieſſet.
Heu quantum timui vobis, quid libera tanti
Militis auderet moles, quum caeca remoto
Ferveret jam laeta metu. diſſenſus acerbus,
Sed gravior conſenſus erat. tunc ipſe paterna
Succeſſit pietate mihi, tenerumque rudemque
Fovit, & in veros eduxit Principis annos:
Rufinumque tibi, quem tu tremuiſſe fateris,
Depulit. hunc ſolum memorem, ſolumque fidelem
Experior. volui ſi quid, dum vita maneret,
Aut viſus voluiſſe, gerit: venerabilis illi,
Ceu numen praeſensque, vocor. ſi tanta recuſas,
At ſoceri reverere faces, at reſpice fratris
Connubium, pignusque meae regale Serenae.
Debueras etiam fraternis obvius ire
Hoſtibus, ille tuis. quae gens, quis Rhenus & Hiſter

Vos

293. *Tumidas*] *timidas* Vicet. male. Ovid. VII. Ep. 121. *Bella tument*, ubi vide. Burm.

294. *Stringebat*] *Stringebant* in uno Ambroſ. dictum alibi. Heins. vid. ad Liv. III. 28. VII. 19. & IX. 45. *etiam tum* Lovan. Leid. Ald. *jam nunc* Barthii Cod. *etiam tunc* Oxon. marg. Iſingr. *etiam nunc* Vicet. *etiam vetitos exercitus* Wolff.

297. *Rectore*] *victore* Oxon. *necdum* Wolff.

Quieſcet] Lege, *quieſſet*, ut recte primus Vaticanus & alii aliquot, pro *quieviſſet*. idem videbatur in Electis Philippo Rubenio. ſic *exſtinxem* pro *extinxiſſem* apud Virgil. & ſimilia. Silius Lib. VIII. 619.

Ignoſſet, quamvis avido committere pugnam
Varroni, quicumque ſimul tot tela videret.

inepte vulgo *ignoſcet*. Lib. XI. 458.

Tum Deus ut liquidi diſciſſet ſtagna profundi
Tellurisque globum media tellure locaſſet.

ſic optimus Colonienſis. vulgati, *diſcuſſit* & *ligaſſet*. Lib. XVI. 84.

Vos hodie poſco, ſuperi; protraxtis ad arma
Quod profugos, ſatis eſt.

ita idem codex. perperam nunc legitur, *protractus ad arma Quod profugus*. apud Maronem V. Aeneid. 786. *poenam traxe per omnem* pro *traxiſſe*. *vixet* pro *vixiſſet*, & *juſſo*, pro *juſſero*. in hoc tamen Claudiani loco pr. Vatic. pro diverſa lectione *quievit*. pro *quierit* puto. Heins. Vide Gronov. ad Liv. XXXVII. 11. & infra ad II. in Eutrop. 526. *nec dum puero rectore quieſcet* Vicet.

298. *Quod libera tanti*] *quid* cum membranis ſcribo. Barthius *ne libera* cum Cujacianis libris, & nonnullis editionibus. Heins. Ita edidit Claverius.

300. *Jam laeta*] *tam laeta* Voſſ. duo. Oxon. duo. Vicet. Ald. Heinſius volebat, *Ferveret & tam*.

301. *Et gravior*] *Sed* ſcripti quidam. Heins.

303. *Veros annos*] quibus revera Princeps dici poteſt, & per ſe adminiſtrare imperium. ita *veros annos* puellarum vidimus ad Ovid. III. Art. 61. & *veram puellam* I. Art. 62. ubi vide. Burm.

304. *Tremuiſſe*] *timuiſſe* Voſſ. *renuiſſe* Oxon. a m. pr.

306. *Volui ſi quid*] *Volui dum ſi quid* Oxon.

308. *Ceu numen praeſensque*] *Ceu praeſens numenque* edd. veteres pleraeque. *Ceu numen vocor praeſens* unus Codex.

Si tanta recuſas] *ſi juſſa* Oxon. non male. ſequenti verſu τὸ *at* bis repetendum cum ſcriptis. perperam vulgo, *aut*. Heins.

309. *At ſoceri*] *At ſocii r. f. aut* Vicet. Parm. *Aut ſocii r. f. aut* Ald. Iſingr. Gryph. Raphel.

312. *Quis Rhenus*] *qui* edd. pleraeque, praeter Vicet. Parm. & Colin.

313. *Opi-*

Vos opibus junctos, conſpirantesque tuliſſet?
Sed tantum permitte cadat: nil poſcimus ultra.
Ille licet ſeſe praetentis Syrtibus armet,
Oppoſitoque Atlante tegat, licet arva referta
Anguibus, & Solis medios objecerit aeſtus:
Novi conſilium, novi Stilichonis in omnes
Aequalem caſus animum: penetrabit arenas:
Inveniet virtute viam. ſic Divus: & inde
Sic gnatus: Juſſis, genitor, parebitur ultro.
Amplector praecepta lubens. nec carior alter
Cognato Stilichone mihi. conmiſſa profanus
Ille luat. redeat jam tutior Africa fratri.
Talia dum longo ſecum ſermone retexunt,
Heſperiam pervenit avus, caſtumque cubile
Ingreditur, Tyrio qua fuſus Honorius oſtro
Carpebat teneros Maria cum conjuge ſomnos.
Adſiſtit capiti. tunc ſic per ſomnia fatur.
Tantane devictis tumuit fiducia Mauris,

Care

313. *Opibus junctos*] *conſpiratis opibus junctoque* Voſſ. Leid. & Oxon. quod facile ferri poſſet, & defendi ex Gudianis ad Phaedr. I. fab. 2. *conſpirantes opibus functosque* Wolff. *conſpirantes opibus junctosque* alter Voſſ. & Leid. pro varia lectione, & Oxon. alter. & Aldus. *conſp. o. victosque* Vicet. Parm.

Tuliſſet] *tuliſſent* rectius prior Leid. duo Vaticani & Pricaeanus. HEINS.

314. *Cadat*] *cadet* Voſſ. duo, Oxon. duo Leid. forte, *Huic* (Stilichoni) *tantum permitte, cadet.* rotundior exiret etiam ſententia, ſi verſus hic rejiceretur poſt tres ſequentes. *Ille licet* &c. *objecerit aeſtus. Huic tantum permitte, cadet n. p. u. Novi* &c. aut illa (*Novi* &c. *animum*) in parentheſi ponenda, ut *ille licet* reſpondeant *penetrabit.* BURM.

316. *Arva*] *arma* Voſſ. a m. pr.

317. *Objecerit aeſtus*] *ictus* Lovan. quod de Solis radiis & calore, ſumi poſſet. vid. Ovid. III. Met. 183. & V. 389. ubi vide adnotata. ſed hic *aeſtus* ſervo. *medios* dicit, ut ſupra vs. 147. vidimus. BURM.

320. *Sic Divus & inde*] Malo, *at inde.* HEINS.

321. *Parebitur*] *parebimus* Voſſ. & duo Oxon. Lovan. Wolff. Vicet. Ald. & Gryph.

324. *Tutior*] *mitior* Ald. ſimiles in aliis Poëtarum locis diſcrepantias vidimus ad Ovid. II. Faſt. 98. ſic apud Lucan. VIII. 452. *mitiſſima ſors eſt Regnorum ſub Rege novo.* Thuan. codex habebat, *tutiſſima*, ſed hic *tutior* praeſtat. librarius forte reſpexit vs. 153.

Quid me temperies juvit? quid mitior aetas? BURM.

325. *Sermone volutant*] *retexunt* prim. Vatic. Putean. Oiſelianus & Patavin. probe. quo ſenſu ſaepe Prudentius. Statius Theb. III. 338.

—— *multumque & ubique retexens*
Legatum ſeſe Graja de gente petendis
Ipſe ſuper regnis. Lib. IX. 148.
Sed memor Elyſii regis, noxasque retexens
Tydeos. ubi nihil ex ſcriptis mutandum. pro *pervenit* mox idem Vaticanus, *convenit*, & *qua fuſus*, non *quo. qua* pro ubi. HEINS. Sine dubio *volutant* eſt a manu Gloſſatoris, ut enim hic *ſermone retexunt*, ita Ovid. IV. Met. 569. *releguntque ſuos ſermone labores.* & ut paſſim *relegere viam*, *iter* & ſimilia, de quibus vide ad Ovid. VIII. 173. ſic noſter IV. Conſ. Honor. 132. *turpe retexit iter.* Stat. IX. Theb. 148.

Sed memor Elyſii regis, noxasque retexens.

ubi in codicibus aliis eſt *recenſens.* quod miror amplexum fuiſſe magnum Gronovium. BURM.

327. *Fuſus Honorus*] Vetus liber cum Vicetino *fortis.* at *fuſus* ex margine intruſum eſt. DELR. *Fortis* plerique libri. prior Moreti *fultus*, ut Nuptiis Honor. 151. *hoc navigat oſtro Fulta Venus.* apud Silium Lib. XI.

Nec pudeat picto fultum jacuiſſe cubili.

hinc & *fulcrum.* vide quae notamus Epithalamio Honorii v. 151. Statius Theb. II. 90.

Regis Echionii ſtratis allapſus, ubi ingens
Fuderat Aſſyriis exſtructa tapetibus alto
Membra toro. HEINS. *fortis* Wolff.

330. *Devictos tenuit fiducia Mauros*] *devictis tumuit fiducia Mauris* Gyrald. Excerpta Laeti, & quin-

Care nepos? iterum poſt me conjurat in arma
Progenies veſana Jubae, bellumque reſumit
Victoris cum ſtirpe ſui? Firmumne jacentem
Obliti, Libyam noſtro ſudore receptam
Rurſus habent? auſus Latio contendere Gildon?
Germani nec fata timet? nunc ire profecto
Nunc vellem, notoſque ſenex oſtendere vultus.
Nonne meam fugiet Maurus, quum viderit, umbram?
Quid dubitas? exſurge toris: invade rebellem.
Captivum mihi redde meum. deſiſte morari.
Hoc generi fatale tuo; dum ſanguis in orbe
Noſter erit, ſemper pallebit Regia Bocchi.
Jungantur ſpoliis Firmi Gildonis opima.
Exornet geminos Mauruſia laurea currus.
Una domus toties una de gente triumphet.

Dî

quindecim alii, niſi quod in Regio, *dementia.* noſter Bello Getico 380.

Tantane vox, inquit, Getici fiducia belli
Erigit? hinc animo fruſtra tumuiſtis inani?

Valer. Flacc. I. 198.

Sed non ſponte feror, nec nunc mihi jungere montes
Mens tumet.

quod in *tamen* fruſtra mutant. Lib. II. 103.

—— *nec enim alma videri*
Jam tumet, aut tereti crinem ſubnectitur auro.

ita locum vexatiſſimum corrigendum puto. noſter initio Conſ. Manl. *plauſuve tumet clareſcere vulgi.* quomodo vetus liber. Statius Lib. I. Achill. 348.

—— *veſteſque latentes*
Diducit, ſparſumque tumet componere crinem.

ita teſtatur ſe in vetuſto codice inveniſſe Clar. Gronovius. vulgati, *ſtudet.* ſic & *fremere* cum infinitivo apud eundem Statium Achilleide,

—— *non aſpera praebet*
Ora lupis, dominique fremit captivus inire
Imperia. quomodo vetus exemplar. multi alii, *gemit.* vulgati *negat.* vulgatum *tenuit fiducia Mauros* ex illo Virgiliano poteſt defendi Lib. I. Aeneid. 132.

Tantane vos generis tenuit fiducia veſtri?

Heins. Et Lib. III. de Rapt. 99. *Tantane te noſtri tenuere oblivia.* in Vicet. erat vitioſe, *devictos tumuit fiducia Mauros.* & in Oxon. *devictis timuit fiducia Mauris. devictis tumuit f. Mauris* Wolff.

333. *Firmumne*] Sic excuſi, quod ut gloſſema ſit vereor idcirco, quia in MS. mei contextu continetur, *fratremne*, & inter lineas, ideſt *Firmumne*, de quo roſius Lib. VII. cap. 30. Delr. Hic tyrannus adeo fidens animi vel impudens fuit, ut purpuram indueret. Exſtat nummus ejus faciem praeferens cum hac inſcriptione: Dn. Firmus. P F. Aug. hunc Theodoſius Comes debellavit. Hiſtoria eſt ejuſmodi ex Marcellino: cum Zama a fratre Firmo peremptus eſſet, Romanus apud Valentianum de vindicta relationem inſtituit. At Maurus. ne ut contumax condemnatus occideretur, ab imperii ditione deſcivit. ad quem abolendum cum Comitarenſi auxilio miſſus eſt hic Theodoſius. Gildo vero Firmi frater, adhaeſit partibus Theodoſi, cum Maſcizel, Dius, & Salmaces dominus Firmo fratri militarent, quibus favit Cyria ſoror, abundans divitiis, quam praecipue veritus Theodoſius, ſtetit intra pudorem cedendi & ardorem pugnandi, ita tamen ut crebritate certaminum hoſtes attriverit. Firmus autem conſulto crapulentus ad mortem ruit voluntariam, cujus caput Theodoſio oblatum eſt. de hac tamen proſapia honorifice ſenſit D. Hieronymus in Epiſt. propter fidem orthodoxam ab iis ſuſceptam in Africa, ubi amplum habuere patrimonium. Claver. tres *fratremne.* cum gloſſa, *Firmum.* Heins.

335. *Rurſus habent*] *avent* corrigit ſecundis curis Barthius. Heins.

336. *Fata*] *facta* Oxon. Lovan. marg. Iſingr. *ne fata* Vicet. & Parm. *non* Ald.

337. *Senex*] *ſenes* Oxon.

339. *Rebellem*] *rebelles* Oxon. uterque. Leid. Lovan. Voſſ. Wolff. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin.

341. *In orbe*] *in urbe* Oxon.

342. *Pallebit*] *parebit* Voſſian. prior & alter a m. ſec. *Bochi* Lovan. *Bocci* Vicet. *Boci* Parm. *Bacchi* Wolff. a m. pr.

346. *An-*

Dî bene; quod tantis interlabentibus annis
Servati Firmusque mihi, fraterque nepoti.
Dixit, & adflatus vicino ſole refugit.
At juvenem ſtimulis inmanibus aemula virtus,
Exacuit, jam puppe vehi, jam ſtagna ſecare
Fervet, & abſentes invadere cuſpide Mauros.
Tum jubet acciri ſocerum, dextramque vocato
Conſerit, & quae ſit potior ſententia, quaerit.
Per ſomnos mihi, ſancte pater, jam ſaepe futura
Panduntur, multaeque canunt praeſagia noctes.
Namque procul Libyco venatu cingere ſaltus,
Et juga rimari canibus Gaetula videbar.
Maerebat regio ſaevi vaſtata Leonis
Incurſu. pecudum ſtrages, paſſimque juvenci
Semineces, & adhuc infecta mapalia tabo,
Sparſaque ſanguineis paſtorum funera campis.

Ad-

346. *Annis*] *armis* Lovan.

347. *Servati*] *Servatus* Wolff.

348. *Dixit & afflatus*] *affatus* Livinejus notis in Propertium IV. 7. 91. legi jubet, (quomodo & in ora codicis ſui idem notarat. quod Tholoſanus liber confirmat. nihil mutandum tamen. umbra Anchiſae Lib. V. Aeneid. 798.

Jamque vale. torquet medios nox humida curſus,
Et me ſaevus equis Oriens afflavit anhelis.
Dixerat; & tenues fugit, ceu fumus, in auras.

quae noſter procul dubio reſpexit. Idyllio de Phoenice, *longeque coruſcis Nox afflata rotis.* Statius Theb. X. 323.

Afflatusque fugit curru majore Bootes.

hoc eſt curru ſolari. extremum noctis enim a Statio illic deſcribitur. HEINS.

350. *Puppe*] *quippe* Lovan.

351. *Abſentes*] Vide ad illa Petronii cap. CXXIII. *abſentem votis interficit hoſtem.* & ad Val. Flacc. III. 589.

Frangit & abſentem vacuis ſub dentibus hoſtem. BURM.

352. *Tum jubet*] *Tunc* editi plerique. quod Barthio olim placebat, peculiari quadam energia. *Cum* Leid.

353. *Potior*] Meus liber, *melior.* DELR. Nihil muta. Horat. Epod. XVI. 17. *Nulla ſit hac potior ſententia.* Virgil. IV. Aeneid. 287.

Haec alternanti potior ſententia viſa eſt.

ita *melius* & *potius* commutant ſcripti codices apud Valer. Flacc. III. 298. & alibi. BURM.

354. *Sancte pater*] *care* Lib. Barth. *tam ſaepe* Wolff.

356. *Namque*] *Jamque* MS. Pulman. & Barthii, qui probavit in priori editione.

Venatu cingere ſaltus] *viſus deſtringere ſaltus* prim. Vatic. Iſingr. & quinque alii ex noſtris. latet aliquid, nam *viſus* ferri non poteſt, cum *videbar* mox ſequatur. an *viſu deſtringere?* ſic & Rutilius caſtigandus Itinerarii libro ſecundo, ſub initium, ubi pari modo *cingere* nunc circumfertur:

Italiam rerum dominam qui ſtringere viſu,
Et totam pariter cernere mente velit.

poſſet & legi, *venatu ſtringere.* noſter infra vs. 371.

—— quaecumque meo gens barbara nutu
Stringitur, adveniat.

Lib. II. in Stilich. 273.

Tranvehitur Thuſcos, Apenninusque volatu
Stringitur.

VI. Conſ. Honor. 288.

—— populos complectitur omnes
Italiae, geminumque latus ſtringentia longe
Utraque perpetuo diſcriminat aequora tractu.

HEINS. Sed nihil video abſurdi in *cingere ſaltus.* ut & loquitur Virgil. IV. 121. & *circumdare* Eclog. X. 57. & I. Georg. 140. indagine nimirum cingebantur ſaltus. ſic & Ovid. VII. Met. 766. *latos indagine cinximus agros. ſtringere* vero *venatu* inauditum, & notaret leviter & quaſi in tranſitu ſilvas pererrare, quod nec τοῦ *rimari*, nec ſequentibus, ubi tot ſtrages Leonis memorantur, cujus latebras rimabatur, convenit. BURM.

359. *Juvenci*] *viventi*] Vicet. vitioſe.

360. *Et adhuc*] *ſed adhuc infeſta* Leid.

363. *Di-*

Adgredior latebras monſtri, mirumque relatu
Conſpicio. dilapſus honos: cervice minaces
Defluxere jubae. fractos inglorius armos
Suppoſuit, ſervile gemens, ingeſtaque vincla
Unguibus, & ſubitae collo ſonuere catenae.
Nunc etiam paribus ſecum certare tropaeis
Hortator me cogit avus. quonam usque morati
Cunctamur? decuit pridem conplere biremes,
Et pelagi ſuperare minas. transmittere primus
Ipſe paro. quaecumque meo gens barbara nutu
Stringitur, adveniat. Germania cuncta feratur
Navibus, & ſocia comitentur claſſe Sugambri.
Pallida tranſlatum jam ſentiat Africa Rhenum.
An patiar tot probra ſedens: juvenisque relinquam,
Quae tenui rexique puer? bis noſter ad Alpes
Alterius genitor defenſum regna cucurrit.
Nos praedae faciles inſultandique jacemus?

Fi-

363. *Dilapſus*] *delapſus bonor* Oxon.

364. *Fractos*] *fractosque* Lovan. & edd. Parm. Junt. Ald. Colin.

365. *Injectaque vincla Unguibus*] *ingeſtaque* ſeptem ſcripti. bene. IV. Conſ. Honor. 552. *ingeſto criſpatur purpura vento. incenſa* Helmaeſtadienſis. Heins. parum refert, ſed *injicere vincula* uſitatius. ita Ovid. IX. Met. 77. *& ſummo digitorum vincula collo Injicit.* & ita Livius, Cicero, & alii paſſim. *incenſaque* Wolf.

366. *Collo ſonuere*] Vicet. *collo ſubire.* vetus liber, *collo ſubiere.* ego, *collum ſubiere.* Delr. *collo ſubiere* duo Oxon. & duo Leid. Lovan. & Wolf. *collo ſubire* Vicetin.

367. *Hortator me cogit*] Vet. cod. *bortatu*, idque Vicetini ſervarunt Delr. Alii, *Hortatu. Hortatu me tangit* prior Leid. venuſte, pro *quonam usque remoti*, olim *remiſſi* legebam. ut II. in Eutrop. 202. *me nimium junxere remiſſo Fata viro.* quod confirmavit poſtea Rottendorphianus liber. *poſito remiſſa luctu* apud Statium II. Silv. VII. 39. prior Moreti & Farneſianus, *morati.* paulo poſt *pelagi minas*, non *moras*, ſcripti plerique. Lucan. Lib. IV. 454. *nubila nusquam Undarumque minae.* aliter tamen prim. Vatic. Heins. *minas* etiam Wolf. ita *minax aequor* Ovid. Epiſt. XIX. 85. Burm.

370. *primus*] *pinus* Voſſ.

371. *Quaecumque*] *quacumque* Lovan. a m. prim. Ald. & mox, *adveniens* Lovan. *quocumque* Vicet. Parm.

372. *Germania tota feratur*] *cuncta* Gyrald. prim. Vatic. & quatuor alii. ſic alibi *cuncta vetuſtas* & Lib. II. in Eutrop. 478. *unaque cuncto Poena manet generi.* Apulej. Metam. III. *Nam cum fere jam tertia vigilia ſcrupuloſa diligentia cunctae civitatis oſtiatim ſingula conſiderans circumirem.* ita legendum. paulo ante dixerat: *Neque parva res, ſed pacem cunctae civitatis reſpiciens.* Lib. VIII. *Civitas cuncta vacuatur ſtudio viſionis.* ita probe veteres libri. *τὸ cuncta* perperam a vulgatis abeſt. Heins. ita *omnis Italia, omne Latium*, Floro & aliis. ſed rarius hoc ſenſu *cunctus*, ut *cuncta Cyclas* Sil. IV. 247. ita *cuncta tellus* Conſ. Mall. V. 49. Burm.

373. *Comitentur*] *comitantur* Wolff.

374. *Rhenum*] *remum* Lovan. & mox, *an patior* idem & Vicet.

377. *Ulterius*] Quamquam ſic etiam MS. ego tamen cum quibusdam lego *Alterius*, Valentini videlicet & Gratiani. Delr. Theodoſius Imp. princeps grati animi, & memor Valentianum juniorem fratrem Gratiani (a quo diadema Orientis accepit) vi armata in integrum reſtituit Maximo interfecto, dein ſecundo Alpes fregit ipſius ulciſcendi cauſa, & debellaturus Eugenium. unde Sidonius Carm. V. 354.

Poſtquam Theodoſius communia jura fugato
Reddidit auctoris fratri, cui guttura fregit
Poſt in ſe vertenda manus.

manus illa fuit Arbogaſtis. qui Valentinianum creditur ſtrangulaſſe. Claver. *Alterius* Iſingr. & ſeqq.

378. *Nos praedae faciles inſultandique jacemus*] *inſultandaeque* Palatinus. Heins. *inſultantique* Oxon. duo. Leid. Vicet. Parm. (qui & *praedo*) Junt. Ald. Colin.

Finierat. Stilichon contra cui talia reddit:
Adverſine tubam, Princeps, dignabere Mauri?
An feret ignavus clari ſolatia fati,
Te bellante mori? decernet Honorius inde,
Hinc Gildon? prius aſtra Chaos miſcebit Averno.
Vindictam mandaſſe ſat eſt. plus nominis horror,
Quam tuus enſis aget. minuit praeſentia famam.
Qui ſtetit, aequatur campo, collataque neſcit
Majeſtatem acies. ſed quod magis utile facto,
Atque hoſti gravius, ſenſus adverte, docebo.
Eſt illi patribus, ſed non & moribus, îſdem
Maſcezel; ſugiens qui dira piacula fratris,

Spes-

Colin. dubitari poteſt, an *praedae* ſit dativi caſus, ut *faciles praedae* ſint expoſiti praedae, qui facile poſſunt eſſe praedae. vid. ad Val. Flacc. I. 151. an per appoſitionem, *nos, praedae faciles.* quo fere ſenſu dixit Statius II. Achill. 345. *raptori faciles monſtrantur Amyclae.* id eſt inbelies, nec quae reſiſtere poſſunt. ego prius probo, quia ſi hoc voluiſſet, uſitatiori modo debuiſſet eſſe, *nos praeda facilis*, ut loquitur II. in Eutrop. 565. Ovid. VIII. Ep. 66.

Tantalides matres apta rapina ſumus.

& mox v. 82.

Ecce Neoptolemo praeda parata fui.

I. Art. 125.

Ducuntur raptae, genialis praeda, puellae.

& ita ille centies. & hinc egregie firmat Codicum MSS. lectionem *caetera opimam praedam fore* apud Curt. IX. I. doctiſſimus Snakenburgius. Ipſe noſter III. in Laud. Stilich. 342. *gaudentque videri Tantae praeda Deae.* III. de Raptu 145.

Ne furtum pateant homini, neu praeda colubris.

& de uno in ſingulari numero ſaepius. de voce *facilis* vid. ad Valer. Flacc. I. 151. & IV. 6. BURM.

380. *Tubam*] *tubas* Oxon.

381. *Afferet ignavus*] Lego, ſententia flagitante, *Auferet.* poteſt etiam ſic locus reſtitui; *Afferet ignavo*, ſublata poſt *letbi* nota interrogationis. Sed magis prior emendatio placet. Porro cum non pauca ſint, quibus, ut neceſſariorum mortem, atque adeo noſtrammet, feramus leniter, praeſtatur: tum illud vel maxime, ſi fortium virorum manibus interempti fuerint. qua ratione Lauſum Aeneas ſolatur, *quia Aeneae magni dextra cadat.* legerat quippe Maro, hoc ipſo medicamento Neoptolemi dolorem a Sophocleo Philocteta lenitum; non ab hominibus Achillem interimi potuiſſe, ſed jaculatoris Apollinis ſagitta. quodque ἀγεννής foret ἐκτανόντι χ' ὁ θανών. DELR. *Auferet ignavus* Raphelengius cum Iſingr. prim. Vatic. & Putean. vulgo, *Afferet.* Lego, *An feret.* poſſet etiam reponi, *Ut ferat ignavus?* quod indignantis eſt. *fati* etiam pro *letbi* prior Moreti. & *decernet* ſcripti omnes, & *Cbaos miſcebis*, non *miſcebit* Palat. HEINS. *Ac feret* Scalig. *At feret* Barthii ed. prim.

382. *Decernet*] *decurret* Vicet. Parm. Ald. Junt. Iſingr. Pulm. & aliae.

383. *Prius*] *poſt* marg. Iſingr.

384. *Vindictam*] Sic, opinor, apud Tacitum raptabat Africam Tacfarinas, minatos bellum inexplicale, hunc vero contemnit Tiberius, ratus indecorum Principi, omiſſa urbe, ex qua in omnia regimen, adverſus minorem hoſtem progredi. CLAVER.

385. *Minuunt praeſentia famam*] *minuit* Gyrald. aliique complures. *utile facto* etiam non *factu* prim. Vatic. & multi ex melioribus. HEINS. Vulgatum *minuunt* poſſet defendi ex Lib. II. in Eutrop. 51. *ſuadentque brevem praeſentia famam.* ſed praeſtat alterum. *agat* Voſſ. BURM.

387. *Facto*] *factu* Vicet. & Ald.

389. *Eſt illi patribus*] Inepte vulgo *paribus.* iiſdem parentibus. *idem* pro *iisdem* prim. Vatic. atque nonnulli, & *patruus* pro *patribus.* HEINS. Scio *patres* dici de duobus, patre & matre; ſed dubito an non praeſtet *patria.* Afros enim perfidos & bilingues antea egregie deſcripſit. numerus etiam ſuavior erit. BURM.

390. *Macezer*] Alii, *Maſcezer.* vetus liber vel. *Maſceber*, vel, *Maſcezes.* Oroſio dicitur *Maſcezil.* Ammiano Marcellino *Maſcizel.* Jornandi *Maſcelzer.* DELR. Praeclarum inventum Stilichonis, qui deſtitutus occaſione belli indicendi. Principis Honorii nomine, quod ſine Arcadii offenſa non poterat, hunc Maurum juſto dolore, ſed privata injuria accenſum in fratrem Gildonem, cum valida manu

quaſi

Speſque ſuas vitamque tuo conmiſit aſylo.
Hunc ubi tentatis fruſtra mactare nequivit
Inſidiis, patrias in pignora contulit iras;
Et quos ipſe ſinu parvos geſtaverat, una
Obſtruncat juvenes: inhumataque corpora vulgo
Diſpulit, & tumulo cognatas arcuit umbras:
Naturamque ſimul, fratremque, hominemque cruentus
Exuit, & tenuem caeſis invidit arenam.
Hoc facinus refugo damnavit Sole Mycenas,
Avertitque diem. ſceleri ſed reddidit Atreus
Crimen, & infandas excuſat conjuge menſas.
Hic odium, non poena fuit. te prodita jura,

Te

quaſi ſummiſit: unde victor reverſus eſt. at non multo poſt Maſcizel in ponte quodam ambulans, ſigno a Stilichone dato, in aquam detruſus eſt. quod factum Chriſtiani quidam juſto Dei judicio adſcribunt, Zoſimus invidiae. At Gildo in breve coactus ſibi ipſi manus intulit. hic autem rei ſucceſſus fuit, cujus gloria Stilichoni tribuitur in veteri Inſcriptione, quae ſub ejus ſtatua: *Fl. Stilichoni Illuſtriſſ. Viro, Magiſtro equitum peditumque, Comiti domeſticorum, Tribuno Praetoriano, & ab ineunte aetate per gradus clariſſimae militiae ad columen gloriae ſempiternae & regiae affinitatis evecto, progenero D. Theodoſii, comiti D. Theodoſii in omnibus bellis atque victoriis, & ab eo in affinitatem regiam cooptato, itemque ſocero D. N. Honor. Aug. Africa conſiliis ejus & proviſione liberata ex* S. C. CLAVER. *Maſcezel* Gyrald. prim. Vatic. excerpta Laeti, aliique nonnulli cum Aldo. mira diverſitas hujus nominis in ſcriptis. *Maſcetes* in Schedis Gudianis. vulgo *Macezer*. *Maſcezilem* vocat Oroſius; ſed ſcripti meliores ibi quoque *Maſcezel*, ut hic. & ſic Marcellinus in Chronico. apud Ammian. Lib. XXIX. *Maſcizel* eſt Jornandi & P. Diacono *Maſcelzer*. *Maſcelzel* Monacho Altiſſiodurenſi. Zoſimo Μασκίλδηλος. corrupte. HEINS. *Maſcelzes*, & in margine, *Maſſacates* Lovan. *Mazelcer* Oxon. *Maſcezes* vel *Maſſagetes* Leid. *Maſtezel* eſt in Ald. editione. *Maccizel* Raphel. *Maſſetes* vel *Maſcezes*, *Macezes* Oxon. alter. *Macezel* Vicet. Parm. & aliae.

Dira] *dura* Oxon. Aldus diſtinguit, *Maſtezal fugiens: qui dira* &c.

391. *Speſque*] *Spemque* Ald.

392. *Tentatis*] *mactatis fruſta tentares* Voſſ.

394. *Quoſque manu pueros parvos*] *Et quos ipſe ſinu parvos* Gyrald. prim. Vatic. & quinque alii. tres itidem, *Et quos ipſe manu*. duo, *Quoſque ſinu pueros*. hinc proverbium *in ſinu aliquem geſtare*, & *in ſinu ferre*. pro *Occidit*, recte idem Gyrald. prim. Vatic. & quinque alii, *Obtruncat*, quo verbo frequenter uſus eſt Virgilius. HEINS. de *in ſinu ferre* vide ad Ovid. III. Faſtor. 218. de variatione vero iſta librariorum in *pueros* & *parvos* ad Lib. II. Faſtor. 485. *ima* pro *una* Leid. niſi *pueros* offenderet, vulgata lectio ex Terent. in Adelph. *quem ego puerum tantillum manibus geſtavi meis*, firmari poſſet, quem locum Barthius adducit. vide & Bell. Getic. 494. BURM.

395. *Inhumataque*] Foret per facile ſi λεπτολογεῖν velim, praeter ea teſtimonia, quae Dion. Lambinus in Comment. Horat. coëgit, infinita ſcriptorum diverſorum loca adducere, quibus doceretur, veteres horribile putaſſe, humanum cadaver inhumatum jacere. DELR.

396. *Arcuit*] *arguit*. Lovan.

400. *Avertitque diem ſceleri*] Seneca Thyeſt. *Hoc eſt quod Deos puduit. hoc egit diem Averſum in ortus*. & act. IV. ejusd. *O Phoebe patiens fugeris retro licet, Medioque raptum merſeris coelo diem: ſero occidiſti*. in his verſibus *raptum* emendavi ex Thoſ. MS. cum *ruptum* in Gryphii editione contineretur. DELR. *Sceleris* duo Oxon. & totidem Leid. ſed *avertitque diem ſceleri* Lovan. Wolff. Vicet. Parm. Ald. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. Raphel. Barth. & aliae. & poteſt recte explicari; nam & *avertere* cum dativo conſtruxit Statius v. Silv. III. 59.

Praecinerem gemitum, cui te nec Cerberus omni
Ore, nec Orpheae quirent avertere leges.

dubium an dativo an ablativo junxerit Seneca Phoen. 540. *nefandas moenibus patriis faces averte*. pro a moenibus. *reddere crimen* vero per ſe ſufficit, pro ſcelus ſceleri repoſuit, vel ſcelus vindicavit ſcelere. vide ad Petron. LVIII. ſic Sedulius Lib. II. vs. 20. *culpas ignoſcere promptus, Reddere difficilis*. pro punire, penſare poenis. vide & hic Barthium. BURM.

402. *Hic odium*] Ita ſcripti multi. prim. Vatican. aliique complures, *Hinc*. quidam etiam, *Hoc*. vulgo, *Hic*. Barthius *Huic*. & ſic quintus Vaticanus. HEINS. *Huic* etiam Ald. & Gryph.

Jura

Te pater ultorem, te nudi pulvere Manes,
Te pietas polluta rogat. ſi flentibns aram,
Et proprium miſeris numen ſtatuiſtis Athenae:
Si Pandionias planctu traxere phalanges
Inachides, belloque rogos meruere maritis:
Si maeſtae ſqualore comae, lacrimiſque Senatum
In Numidas pulſus ſolio conmovit Adherbal:
Hunc quoque nunc Gildon, tanto quem funere merſit,
Hunc doleat veniſſe ducem, ſeſeque minorem
Supplicibus ſciat eſſe tuis. quem ſede fugavit,
Hunc praeceps fugiat: fregit quem clade, tremiſcat;
Agnoſcatque ſuum, trahitur dum victima, fratrem.
Haec ubi ſederunt genero; notiſſima Marti
Robora, praecipuos electa pube maniplos
Diſponit, portuque rates inſtaurat Etruſco.

Her-

Jura] *vita* Wolff. eadem differentia II. in Eutrop. 555. *perdita jura* Barthius.

404. *Flentibus aram*] Aram miſericordiae, quam Pauſanias ſcribit in foro Athenienſium fuiſſe conſtitutam. Eumenius Rhetor, *inde eſt*, inquit, *quod Athenienſis humanitas aram miſericordiae inſtituit.* DELR. Eumenius Rhetor, *Athenienſis humanitas aram miſericordiae inſtituit.* id confirmat Pauſanias. CLAVER.

405. *Nomen ſtatuiſtis Athenae*] *numen* recte Barthius, quomodo & ſcripti omnes. βωμὸς ἐλέῳ Athenis, cujus Pauſanias, Theophilus ad Inſtitutiones, alii meminerunt. Cicero etiam, teſte Scholiaſte Statii XII. Theb. 481. ſed locus ille vulgo corruptus. *Si proprium numen*, non, *Et*, quintus Vatic. paulo nervoſius. paulo ante, *prodita jura*, non *perdita* alter Moreti. placet. ſic *prodita jura Senatus* Lucan. IV. 801. HEINS. *numen* etiam Wolff. & Vicet.

Inachides] Vide Euripid. ἱκετίδ. DELR. *Inachidae* Wolff.

407. *Rogos meruere maritis*] prior Moreti, *mariti*. Lego *maritos*, pro maritales. ſic Evadne Ovidio dicta *Auſa maritales viva ſubire rogos.* & noſtro Laude Serenae v. 13.

Caſta maritali ſucceſſit Theſſala buſto.

ibid. v. 166. *curru Piſaea marito*|*Fugit tela Pelops*. ſic enim ſcribendum, non *marino*. *mariti ignes* apud Statium Theb. VIII. quod male codices mutant. & *maritum foedus* Theb. XII. Ovid. Epiſt. XIV. 19.

Quam tu caede putas fungi potuiſſe marita.

ſic legendum, cum veterrimus liber *marito* exhibeat. de quo pluribus ad illum locum. Martial. IV. Epigr. XXXI. 5.

Arſerit Euadne flammis injecta maritis.

nam ita & illic emendandum puto. HEINS.

408. *Si moeſtas ſquallore comas*] Barthius *moeſtae comae*. Aldus & ſcripti plerique, *moeſto ſquallore comae*. Puteaneus, *ſparſae comae*. Lego, *paſſae*. de qua voce pluribus ad Ovidium. poſſet & legi, *moeſta ſquallore coma*, quod Claverianam editionem occupavit. *moeſtas comas* eleganter dici monui ad Maronem Aeneid. XI. 35. *moeſta ſquallore coma* etiam corrigebat Freinshemius ad Flor. III. I. HEINS. In Aldina mea eſt, *maeſtos ſqualore comae*. ſed Silius Ital. III. 541. *rigidaeque comae ſqualore perenni.* ita ut *comae maeſtae ſqualor* hic etiam poſſit defendi. forte etiam *Numidam* praeſtaret, ut Jugurtha intelligatur. ita Florus III. I. *Bocchum jure ſanguinis Numidam vindicantem cecidit.* BURM.

409. *Pulſus ſolio*] *pulſus ſocios* Leid. a m. pr. & duo alii.

Adherbal] v. l. Claudiani & Salluſtii, *Atherbal.* DELR.

410. *Nunc*] Meus MS. *Hunc*, non hoc loco tantum, ſed duobus etiam ſequentibus. DELR. *Hunc* primo loco Aldus. *Nunc* ter Vicet. Parm. Junt. Iſingr. & aliae. & codices variant inter ſe. cauſam dixi ſupra vs. 286.

412. *Supplicibus*] *ſuppliciis* Vicet.

413. *Praeceps*] *Princeps* Oxon. a m. s. *tremeſcat* Vicet. *tumeſcat* Junt. Ald. Colin.

414. *Dum*] *cum* Leid.

416. *Pube*] Meus MS. *plebe.* DELR. *plebe* Voſſ. Lovan. ut ſupra 185.

417. *Diſponit*] *Diſpoſuit* Leid.

418.

Herculeam ſuus Alcides, Joviamque cohortem
Rex ducit Superûm: premitur nec ſignifer ullo
Pondere: feſtinant adeo vexilla moveri.
Nervius inſequitur, meritusque vocabula Felix,
Dictaque ab Auguſto legio, nomenque probantes
Invicti, clipeoque animoſi teſte Leones.
Dictis ante tamen Princeps confirmat ituros
Aggere conſpicuus. ſtat circumfuſa juventus
Nixa haſtis, pronasque ferox adcommodat aures:
Gildonem domitura manus, promiſſa minasque
Tempus agi. ſi quid pro me doluiſtis in armis,
Oſtentate mihi. juſto magnoque triumpho
Civiles abolete notas. ſciat orbis Eous,
Sitque palam, Gallos cauſſa, non robore, vinci.
Nec vos, barbariem quamvis collegerit omnem,
Terreat. an Mauri fremitum, raucosque repulſus
Umbonum, & veſtros paſſuri comminus enſes?

Non

418. *Herculiam*] Ita vetus Codex, non *Herculeam* aut *Heracleam*. Delr. Hic vero intellige cohortes a Maximiano Herculio, & a Diocletiano Jovio, inſtitutas, alias Herculiani & Joviani milites dici queant. de his vero denomiuationibus vide veteres Panegyres Imp. P. dictas. Claver. *Herculeam* omnes fere ſcripti. *Heracleam* Iſingr. Pulm. Colin. Gryph. *Jovinamque* Oxon. *Joniamque* Vicet. Parm. Iſingr. Colin. Pulm. forte fulminatricem intelligi credebat Barth. & Heinſ. de qua Val. Flacc. vi. 56. Burm.

420. *Feſtivant adeo*] Cum vero non niſi difficulter vexilla movebantur, inſignem aliquam exercitui cladem imminere, ſummi omnium obſervatores Romani credebant, inducti iis quae primum C. Flaminio, poſt M. Craſſo evenerunt. Delr.

421. *Felix*] Ideſt, opinor, Felices Honoriani juniores, de quibus Notitia. Claver.

422. *Dictaque ab Auguſto legio*] Nempe Honoriana. Delr. Legio, ni fallor, Flavia Theodoſiana, niſi malis Auguſteos. Claver.

423. *Invicti*] *Invicto* Vicet. Parm.

424. *Confirmat*] *informat* Oxon.

428. *Tempus agit*] *agi* Moreti codex cum Schedis Gudianis vide notas ad Lib. i. de Rapt. 219. deinde *doluiſtis*, non *meruiſtis*, omnes libri. Heins. *tempus age* Vicet. Parm. Iſingr. Colin Gryph. vide ad Virgil. V. 638. *ſi quid Romae meruiſtis* marg. Iſingr. *doluiſtis* Wolff.

430. *Civiles abolete*] Honorius Imp. hortatur milites ad praelium futurum, eosque monet, ut notam ſeu dedecus in comitatu Maximi vel Eugenii adquiſitum, fide ac virtute aboleant. ſic Bell. Getic. 562. *Expurgate nefas.* Claver. *abolete neces* marg. Iſingr. ſed ita Lib. i. in Eutrop. 486. *Regales averte notas. Imbelles abolete notas* Vicet. quod non de nihilo. Burm.

Sciat orbis] *ſciat omnis Eous* Leid.

431. *Gallos*] De Inalpinis & Subalpinis id accipe, ac vide Livium & Florum. Gallicus exercitus, qui omnium in Occidente fortiſſimus, hic intelligitur. B. Ambroſius in oratione funebri Theodoſii: *Conſtantinopolis exſpectabat totius orbis Imperatorem ſtipatum Gallicano exercitu, & totius orbis ſubnixum viribus; ſed hunc Angelorum caterva deducit, ſanctorum turba proſequitur.* Gallos vero Julianus Imperator praefert Romanis audacia. Sane ſunt, ut qui minime, duplices. Strabo τὸ σύμπαν τῶν Γαλάτων ἁπλοῦν. ſed iis facile ob coeli temperiem dentes pruriunt, unde Sulp. Severus, *in Gallis edacitas, in Graecis gula eſt.* quare pigri etiam audiunt apud Servium, quod locum forte habeat a coena. Idem obtigit Cretenſibus. Atqui gens Gallica nulli nationi cedit vel armis, vel arte qualibet. Claver.

Cauſſa] Hujus rei ſunt infinita exempla. Ovid. (r. Art. 201.) *Vincuntur Parthi cauſa, vincentur & armis.* Propert. *Frangit & attollit vires in milite cauſa.* ait vero gentem Gallicam invictam eſſe robore, nec niſi cauſa legitima diſtituantur, eſſe domabiles, eſtque haec vere pia ſententia, & apud optimos auctores ſatis obvia. Claver.

432. *An Mauri*] *aut Mauri* Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Ald Pulm. & alii editi. *an Mauri fremitum tauros que* Wolff.

434. *Umbonum & noſtros*] *veſtros* Gyrald. prim. Vatic.

Non contra clipeis tectos, galeisve micantes
Ibitis. in ſolis longe fiducia telis.
Exarmatus erit, quum miſſile torſerit, hoſtis.
Dextra movet jaculum. praetentat pallia laeva.
Cetera nudus eques. ſonipes ignarus habenae:
Virga regit. non ulla fides, non agminis ordo.
Arma oneri, fuga praeſidio. connubia mille.
Non ulli generis nexus, non pignora curae;
Sed numero languet pietas. haec copia vulgi.
Umbratus dux ipſe roſis, & marcidus ibit
Unguentis, cruduſque cibo, titubanſque Lyaeo,
Confectus ſenio, morbis ſtupriſque ſolutus.
Excitet inceſtos turmalis buccina ſomnos,
Inploret citharas, cantatricesque choreas,
Offenſus ſtridore tubae: diſcatque coactus,
Quas vigilat Veneri, caſtris inpendere noctes.
Nonne mori ſatius, vitae quam ferre pudorem?
Nam quae jam regio reſtat, ſi, dedita Mauris
Regibus, Illyricis adceſſerit Africa damnis?
Jus Latium, quod tunc Meroë, rubroque ſolebat
Oceano cingi, Tyrrhena clauditur unda?
Et cui non Nilus, non intulit India metas,

Ro-

Vatic. alii multi. bene. idem Vatic. *fremitum*, non *fremitus*. quod & alii nonnulli confirmant. idem codex, *gladiiſque micantes*, non *galeiſque*. Palatinus, *galeaque*. Oiſelianus, *radiiſque*. Heins. *Umbrorum* Oxon. a m. pr. *Umbone* Vicet. *gladii* vero & *galeae* ſaepe commutantur. ſic apud Ovid. xii. Met. 466.

Qui clipeo, galeaque, Macedoniaque ſariſſa.

ubi alli *gladio*. vide notas. & ad Val. Flacc. vi. 183. Burm.

435. *Clipeis*] *Clipeo* Mediceus, quod mollius. Heins. *Non etiam clipeis* Wolff. a m. pr.

436. *Longe*] vide ad Lucan. V. 576. male Heinſius ſupra ad vs. 234. pro *longum* cepit. male etiam Barthius *longe tela* ex longinquo utilia. Burm.

438. *Praetentat pallia laeva*] loco clipei. vide ad Petron. cap. lxxx.

440. *Virga regit*] Vide plane Silium (i. 117.) & Auſonii gratiarum actionem de Imp. Gratiano equitandi peritiſſimo. Claver.

441. *Arma oneri*] Vegetius: *Non de pugna ſed de fuga cogitant, qui in acie nudi exponuntur ad vulnera: neceſſe eſt autem ut dimicandi ſumat audaciam, qui munito capite & pectore non timet vulnus.* Claver.

442. *Non illis*] *Non ulli* meliores ſcripti. Heins. *generis ſexus* Oxon.

443. *Numero languet pietas.*] Ovidius (Remed. 444.) *Alterius vires ſubtrahit alter amor.* Claver.

haec copia vulgi] Interpres Reglus explicat: haec eſt facultas vulgi. ſed *haec* pro talis, ea, ponitur. talis eſt multitudo, plebs, nunc de duce aget. *copia* etiam ſingulari numero dici ſolet, ut multi jam docuerunt. Burm.

444. *Dux ipſe*] *Rex* Oxon.

445. *Cruduſque*] *muduſque* Vicet.

447. *Inceſtos*] *infeſtos* Oxon. pro varia lectione. *Excitat* Wolff.

448. *Choreas*] *ſorores* Oxon. a m. pr. *joculatricemque cohortem* Medic. de quo cogitandum. *Offenſas* Oxon. *Quas jugalat* Vicetin. vitioſe.

452. *Si dedita*] *non debita* Oxon.

454. *Jus Latium*] Omnis antiquitatis peritus poëta *jus* pro imperio & poteſtate poſuit, quod Juriſconſultis perquam familiare eſt. Delr.

Quod tunc] *quod non* Heinſius in ora codicis. recte, ut mox, *non Nilus* &c. ubi *cui jam Nilus* Oxon.

459.

Romani jam finis erit Trinacria regni?
Ite recepturi, praedo quem ſuſtulit, axem,
Ereptumque Notum. caput inſuperabile rerum
Aut ruet, in veſtris aut ſtabit Roma lacertis.
Tot mihi debetis populos, tot rura, tot urbes
Amiſſas. uno Libyam defendite bello.
Veſtros imperium remos, & veſtra ſequatur
Carbaſa. deſpectas trans aequora ducite leges.
Tertia jam ſolito cervix mucrone rotetur,
Tandem funereis finem poſitura tyrannis.
Omina conveniunt dicto, fulvusque Tonantis
Armiger ad liquidam, cunctis ſpectantibus, aethram
Correptum pedibus curvis innexuit hydrum.
Dumque reluctantem morſu partitur obunco,
Haeſit in ungue caput: truncatus decidit anguis.
Ilicet auguriis alacres per ſaxa citati,
Torrentesque ruunt. non mons, non ſilva retardat.

Pen-

459. *Ereptumque*] *Erectumque* Oxon.

460. *Ruet in veſtris*] *in noſtris* Cod. Barth. vid. ſupr. vs. 434. *ruet*, ut IV. Conſ. Honor. 624.

461. *Tot jura tot urbes*] Vetus liber, & vet. Germ. editio, *tot rura*. DELR. Lege *rura* cum prim. Vatic. aliisque nonnullis. vidit jam Cl. Barthius. HEINS.

463. *Sequatur*] *ſequetur* Leid.

465. *Solito cervix*] *cervix ſolito* editiones priores. *ſubito* Oxon.

466. *Tyrannis*] *curamus* Wolff.

467. *Omnia*] ſcribe, *Omina*. DELR.

Fulvusque Tonantis] Vel hinc colligere quis poſſet, verborum ſatis proprium fuiſſe noſtrum. Ceterum haec comparatio vel ex Homeri Iliad. M. vel Ciceronis Mario, vel Virgilii Lib. XI. deſumta eſt. tribus enim illis locis habetur. DELR. *fulvisque* Wolff.

468. *Ad liquidam aethram*] *ab liquido aethra* undecim noſtri. ut Conſ. Manl. 116.

Cum ſubito liquida ceſſantem vidit ab aethra.

alludit & Rottendorpianus, in quo, *obliqua aethra*. mox, *pedibus ſaevis*, non *curvis*, prim. Vatic. aliique nonnulli. Virgiliana imitatio eſt. qui Aeneid. XII. 247.

Namque volans rubra fulvus Jovis ales ab aethra
Litoreas agitabat aves, turbamque ſonantem
Agminis aligeri: ſubito cum lapſus ad undas
Cygnum excellentem pedibus rapit improbus uncis.

Collectum pro *Correptum* Helmaeſtadienſis, aliique nonnulli. non male. de quo nos ad Maronem Lib. XII. 862. *Arreptum* ſchedae Gudianae. forte etiam corrigendum, *cuneis ſpectantibus*. ſollemni errore, ut jam alibi a nobis demonſtratum. Lib. II. in Rufin. 351.

Hic ultrix acies ornatu fulgida Martis
Explicuit cuneos. III. Conſ. Honor. Aug. 142.
Ut ventum ad ſedes, cuneos diſcedere tectis
Dux jubet. Theodoſius Auguſtus enim ab exercitu domum deducebatur, ut praecedentia illic loci ſat evincunt. vulgo *cunctos*, & variant libri ſcripti. IV. Conſ. Honor. 622.

Auſi Danubium quondam tranare Gruthungi
In lintres fregere nemus. ter mille ruebant
Per fluvium plenae cuneis immanibus alni.

vide annotata IV. Conſ. Honor. 31. ubi *denſeri cuneos* habes ex Ammiano Marcellino adſtructum. HEINS. *Collectum* etiam Lovan. & Wolf. magis puto cum Claverio reſpexiſſe ad Virgil. XI. 751. hanc comparationem ex Homero deſumptam componit cum Virgiliana Macrobius Lib. V. 13. vide & Ovid. IV. Metam. 362. Sil. XII. 55. & Horat. IV. Od. 4. de *cuneis* egit Heinſius ad Sil. Ital. IV. 146. vide infr. Bell. Get. 373. BURM.

469. *Hydrum*] Hoc omen fluxit ex Lib. XI. Aeneid. vel ex Iliad. M. CLAVER.

470. *Obunco*] *adunco* Oxon. Lovan. Voſſ. a m. prim. *abunco* Vicet.

473. *Retardat*] *retardat Pendula:* ita diſtinguunt libri bonae notae, & Heinſius in edit. prim. ſed male.

475.

Pendula ceu parvis moturae bella colonis
Ingenti clangore grues aeſtiva relinquunt
Thracia, quum tepido permutant Strymona Nilo.
Ordinibus variis per nubila texitur ales
Litera, pennarumque notis inſcribitur aër.
Ut fluctus tetigere maris, tunc acrior arſit
Impetus, adripiunt naves, ipſique rudentes
Expediunt, & vela ligant, & cornua ſummis
Adſociant malis. quatitur Tyrrhena tumultu
Ora, nec Alpheae capiunt navalia Piſae.
Sic Agamemnoniam vindex quum Graecia claſſem
Solveret, innumeris fervebat vocibus Aulis.

Non

475. *Clangore*] perperam ſcripti plerique *clamore*. Stat. Theb. v. 13. de gruibus

—— *illae clangore ſagaci*
Umbra fretis arvisque volant.

& Theb. XII. 517.

Tunc bilari clangore ſonant. apud Homerum quoque in ſimili comparatione *κλαγγὴ γεράνων*. Iliad. γ. Exſtat & haec comparatio apud Oppianum Lib. I. Halieut. & Lucanum Lib. v. & Val. Flacc. Lib. III. 359. ubi *Arctos ad patrias* cum veteri libro, non *agros patrios* legendum. *patrium Aquilonem* Statius in hac comparatione dixerat. HEINS. Eadem diſcrepantia in *clamore* & *clangore* de Bell. Getic. 444. Ovid. XII. Met. 528. & alibi.

Grues] Vide Homeri Iliada de Graecis ac Trojanis ſibi obviam euntibus, pugnandi animo. Vegetius: *Barritus non tolli debet, priusquam utraque acies ſe junxerit.* CLAVER.

477. *Texitur alis*] Durus ablativorum concurſus. lege, *ales litera*, quomodo *ales planta* apud Silium VIII. 556. *ales plumbum* IX. 623. & *ales jaculum* Lib. III. & XVII. *ales arundo* apud Prudentium, & ſimilia. pari modo peccatum Lib. II. in Stilich. 408.

—— *jam fama loquacibus alis*
Pervolat Oceanum linguis.

cum *ales* ſcribendum ſit. inepte *alas famae loquaces* dari quis non videt? famam recte alatam fingit. ſic *ἔπεα πτερόεντα* *alata verba* paſſim apud poëtas Graecos. de gruum litera Sympoſ. Aenigm. XXVI.

Litera ſum coeli penna perſcripta volanti.

male vulgo *volantis* Martial. Lib. IX. 14.

Quod penna ſcribente grues ad ſidera tollant.

Idem in Xeniis Lib. XIII. 75.

Turbabis verſus, nec litera tota volabit
Unam perdideris ſi Palamedis avem.

conſcribitur etiam, non *inſcribitur*, prim. Vatic. & Oiſelianus. iidemque paulo ante, *nec mons aut ſilva retardat.* HEINS. *inſcribitur* non mutandum. vid. ad Virgil. I. Aeneid. 478.

478. *Litera*] Y Pythagoricum. DELR. Barthius Graecanicum Δ intelligit.

480. *adripiunt naves*] ut a terra in mare deducant. Valer. Flacc. I. 185.

481. *Expediunt*] vel *exſolvunt* Lovan.

Et vela legunt] *ligant* undecim ſcripti. quod placet. vela enim non leguntur, niſi ceſſante vento, aut poſt navigationem confectam. neque aliter prim. Vatic. pro diverſa lectione. apud Stat. IV. Silv. IV. 89.

Thebais optato collegit carbaſa portu.

apud Maronem Aeneid. III. 532.

Vela legunt ſocii & proras ad litora torquent.

Georg. I. 372.

—— *atque omnis navita ponto*
Humida vela legit.

Lucanus III. 44.

—— —— *legere rudentes*
Et poſito remis petierunt litora malo.

HEINS. Sed *ligantur* etiam vela, quum ceſſant a navigatione, & ſubducuntur. hic deduci debent ligata ad antennas & eorum extremitates, id eſt cornua ligari ad malos. *ligant* & *adſociant malis* idem fere opus nauticum notat, niſi prius intelligatur de infimis veli partibus, quas *pedes* vocant, & *adſociant* de ſummis. BURM.

483. *Piſae*] Urbs in Tuſcia a Piſanis, qui Arcades erant, condita. Florus II. 2. de portu ejus urbis: *Portus ille marmoreus & fons celebratus Arethuſae.* CLAVER. Atqui Florus ibi de Syracuſis agit, non de Piſis. ſed quia Arethuſa cum Alpheo dicitur commercium habere, deceptus eſt vir doctus. BURM.

485. *Solveret*] *Solverat* edidit Raphelengius. ſed omnes ante eum *ſolveret*. recte. in eo erat, ut ſolveret. BURM.

Vocibus] Clamore nautico. vid. Val. Flacc. I. 186. & Virgil. IV. Aeneid. 411. BURM.

486.

Non illos ſtrepitus, inpendentisque procellae
Signa, nec adventus dubii deterruit Auſtri.
Vellite, proclamant, ſocii, jam vellite funem.
Per vada Gildonem quamvis adverſa petamus.
Ad bellum nos trudat hiems. per devia ponti
Quaſſatis cupio tellurem figere roſtris.
Heu nimium ſegnes, cauta qui mente notatis,
Si revolant mergi, graditur ſi litore cornix.
Ora licet maculis adſperſerit occiduus Sol,
Lunaque conceptis liveſcat turbida Coris,
Et contuſa vagos jaculentur ſidera crines,
Imbribus humeſcant Haedi, nimboſaque Taurum
Ducat Hyas, totusque fretis deſcendat Orion;
Certa fides coeli; ſed major Honorius auctor.
Illius auſpiciis inmenſa per aequora miles,
Non Plauſtris Arctove regor. contemne Booten,
Navita: turbinibus mediis permitte carinas.
Si mihi tempeſtas Libyam ventique negabunt,
Auguſti Fortuna dabit. jam claſſis in altum
Provehitur. dextra Ligures, Etruria laeva
Linquitur, & caecis vitatur Corſica ſaxis.

486. *Strepitus*] *trepidus* Wolff.

488. *Aut rumpite funem*] Vetus liber, *abrumpite*, & in unius margine, *aut rumpite*. DELR. Iſingr. & Mazar. *jam vellite*. duo alii, *jam rumpite*. prim. Vatic. & Patavinus cum Oiſeliano:

Vellite, proclamant ſocii, jam vellite funem.

ſane τὸ *ſolvite* minus concinnum, quia *ſolverat* praeceſſit, quamquam & id Latinis ſcriptoribus uſitatum. Virgil. Lib. III. Aeneid. 639. *fugite, atque a litore funem Rumpite.* idem & *convellere fumen a terra* in Georg. I. 457. dixit. Lucan. V. 422.

Rumpite quae retinent felices vincula proras.

HEINS. *Solvite jam ſocii clament, aut rumpite funem* Vicetin. & alii, niſi quod *clamant* Colin. quae eſt ſollemnis confuſio etiam apud Ovidium paſſim.

490. *Trudat*] *trudit* Oxon. duo. Leid. duo. Wolff. & ed. Vicet. *per caerula ponti* Patavin.

491. *Cupio tellurem figere roſtris.*] *cupidi tellurem figite* Farneſianus. HEINS.

492. *Timida qui*] Vetus liber & Vicet. *cauta*. DELR. *cauta mente* vetus Codex, quod & Cujacius manu ſua notavit. rectiſſime, ni fallor. Claud. in Epigr. XXIV.

Verſiculos fateor non cauta mente notavi.

alias, *capta*, non male. CLAVER. *Capta* Jun. alt. *captos qui mente vocatis* Wolff. malim, *Heu ſegnes nimium cauta*. BURM.

493. *Si revolant*] *Si volitent* Leid. a m. s. ſed *revolant* eſt ex mari in terram volant, & *ſiccum* ament, ut Lucan. V. 553. BURM.

494. *Adſperſerit*] *adſpexerit* Oxon. Leid. Lovan. Wolff. Vicet. *conſpexerit* Leid.

495. *Turbida Coris, Et confuſa*] Vetus liber, *turgida Coris, Et concuſſa*. DELR. Ita & alii, ſed fruſtra. *turbidae* Lunae opponit *puram* Virgilius & Avienus in Prognoſticis. HEINS. *choris* Wolff.

496. *Et confuſa vagos*] Gyrald. & plerique ex noſtris cum Gudianis excerptis, *contuſa*. quomodo legendum monui ad vs. 22. Conſ. Olybr. alii, *concuſſa*. *confuſa* Farneſianus. HEINS.

499. *Auctor*] *Actor* Wolff.

501. *Arctove*] *Arctoque* editiones priores. *regar* Voſſ. *Boeten* Lovan. de *contemnere* vid. ad II. in Rufin. 123.

504. *Auguſti fortuna*] Tacitus I. Hiſtor. 4. *Parendo potius quam imperia ducum ſciſcitando res militaris continetur.* Juſſa exſequi, non interpretari, decet. *cetera*, ait Livius, *Diis cura erunt*, & *Imperatori*. CLAVER.

506. *Vitatur*] *verſatur* Wolff.

Humanae in ſpeciem plantae ſe magna figurat,
Inſula (Sardoam veteres dixere coloni)
Dives ager frugum. Poenos Italosve petenti
Oportuna ſitu. quae pars vicinior Afris,
Plana ſolo, ratibus clemens: quae reſpicit Arcton,
Inmitis, ſcopuloſa, procax, ſubitisque ſonora
Flatibus. Inſanos infamat navita montes.
Hinc hominum pecudumque lues, hinc peſtifer aër
Saevit, & excluſis regnant Aquilonibus Auſtri.
Quos ubi luctatis procul effugere carinis;
Per diverſa ruunt ſinuoſae litora terrae.
Pars adit antiqua ductos Carthagine Sulcos:
Partem litoreo conplectitur Olbia muro.
Urbs Libyam contra Tyrio fundata potenti
Tenditur in longum Caralis, tenuemque per undas

Obvia

507. *Humanae in ſpeciem*] Ita vetus codex. alii non habebant *in*. Propertius ita locutus eſt. Sardiniam vero Timaeus apud Platonem Sandaliotin vocat ab effigie ſoleae. Salluſtius: *Sardinia in Africo mari facie veſtigii humani*. CLAVER. Scripti plerique, *ſpecie*. Patavin. & Claverii codex, *in ſpeciem*. probe. Conſ. Manlii 325.

Inque chori ſpeciem parcentes ardua flammas
Scena rotet.

Apulej. IV. Metam. *Hae arbores in lauri faciem prolixe foliatae ſunt*. HEINS. Propertii locus, quem Claverius innuit, eſt Lib. II. 23. 3.

Tota erat in ſpeciem Poenis digeſta columnis.

vid. & Conſ. Mall. 325.

508. *Sardiniam veteres dixere Sicani*] *Sandaliam* excerpta Pomponii Laeti. *Sardoniam* Mazarin. & duo Medicei. Lege, *Sardoam*. noſter bell. Get. 218. *Sardoosque bubitare ſinus*, ut recte illic Claverius. Virgil. Ecl. VII. 41. *Sardoam berbam*, ubi pari modo *Sardoniam* etiam veterrimi libri agnoſcunt mendoſe. Serenus Sammonicus cap. XXIII. vs. 431.

Ut mibi Sardois videatur proximus berbis.

apud Graecos enim ω eſt Σαρδώνιος. quae littera ſyllabam longam facit. Stephanus, Σαρδὼ, ἡ νῆσος, ὁ κατοικῶν Σαρδώνιος καὶ Σαρδῷος. Rutilius Lib. I. Itiner. 354.

Nec quae Sardoo ceſpite maſſa fluit.

quomodo ſcribendum. *Sardoam fugam* ante dixerat. *Sardoa ora* apud Lucan. III. 64. apud Naſonem Faſt. IV. 289. *Sardoaque regna ſiniſtris Deſpicit a remis*. *Sardoa gramina* Nemeſiano Ecl. IV. 53. Priſcianus Periegeſi,

—— *pulſatur ab undis*
Inter Sardoum pelagus Celtamque refuſis.

& mox, *Sardoo pelago circumflua tellus*. ſic utroque loco caſtigandum ex vetuſtis membranis. HEINS.

509. *Italosve*] *Italosque* Raphel. *potenti* Vicet.

510. *Vicinior Afris*] *auſtris* Gyrald. codex. quod non placet, quia ſequitur.

511. *Plana*] *Plena ſolo ratibusque* Leid. vitioſe.

512. *Inmitis*] *Immunis* Wolff.

Subitisque ſonora Fluctibus.] *Flatibus* plerique codices cum primo Vaticano & ſchedis Gudianis. bene. ſic *procaces Auſtros* Virgil. I. Aeneid. 536. dixerat. HEINS. *Flatibus* Vicet. Parm.

513. *Inſanos montes*] Majuſculum I. pingi debuit, nam Florus: *Sardiniam Gracchus arripuit: nihil illi gentium feritas, atque Inſanorum montium, nam ita vocantur, immanitas profuere*. Satis vero conſtat aërem Sardiniae peſtilentem eſſe. Mart. IV. Ep. 60.

Nullo fata loco poſſis excludere, cum mors
Venerit, in medio Tybure Sardinia eſt. CLAVER.

514. *Hinc*] *Hic hom. p. l. ſi peſtifer aër* Oxon. *hinc peſtis & aër* Wolff.

516. *Quos ubi luctatis*] Gyrald. *jactatis*. HEINS.

Simul effugere] Unus vetus liber *procul*. DELR.

518. *Sulcos*] Ita vetus codex. alii ſcribunt *Solchi*, vel *Sulchi*. apud Plinium legimus *Sulchitani*. ſed Stephano Σόλχοι, urbis nomen a Carthagenienſibus conditae. CLAVER. *muros* Oxon. duo. & Leid. duo. & editiones multae. & ita Wolff. ſed jam emendaverat Accurſius in Diatrib. ad Solin. vid. Suritam ad Anton. Itiner. pag. 244. BURM.

519. *Olbia*] Ita vetus liber, in aliis omnibus, quos viderim, eſt *obvia*, nullo ſenſu. eſt vero Sardiniae oppidum Ptolomaeo & Livio, quod & *Ulbia* dicitur Antonino. vide Ammian. Marcellinum. CLAVER. *obvia* multi ſcripti, & Vicetin. Ald. Iſingr. & omnes fere.

521. *Caralis*] Proclive fuit hoc ex *Caralis* efficere.

Obvia dimittit fracturum flamina collem.
Efficitur portus medium mare: tutaque ventis
Omnibus ingenti manſueſcunt ſtagna receſſu.
Hanc omni petiere manu, prorisque reductis
Suſpenſa Zephyros exſpectant claſſe faventes.

ficere. Strabo καραλὴν vocat, cum quo ſentit Stephanus, ſi modo Stephani eſt liber περὶ πολεῶν, qui ejus nomine circumfertur, & non potius epitoma τῶν ἰθνικῶν ςεφάνων, ab Hermolao Grammatico Conſtantinopolitano concinnata. DELR. *Calaris* erat in veteri codice. alias *Curalis*, *Caralis*. Ptolomeo, qui mendis ſcatet, Καραλλίς. ego *Calaris* retinui, ratus Calagurin Quintiliani patriam, licet in Hiſpania ſitam, habere aliquid ex eo nomine. at *Calaritani* Plinio. dicitur autem haec *urbs urbium* a Floro. Caeterum huic libro, ſi veteri codici creditur, ſuus finis deeſt. mihi vero non ita videtur. non enim plura dicenda erant propter ſimultates, quae inter Impp. quamvis Arcadium placaverit Symmachus; ſic enim ille ad Stilichonem: *Lectis Dn. noſtri Honorii literis, quae Gildonis crimina continebant, par bonorum motus erupit. Conſului igitur in Senatu more majorum: unde rei damnatio ſecuta, veniet in manus tuas quid pronuntiaverim, reperies me facti hujus adſeruiſſe juſtitiam, & cauſam publicae egiſſe concordiae.* haec ille. unde minus miror veterem Inſcriptionem hanc: IMPP. INVICTISS. FELICISSIMIS D. D. N. N. ARCADIO ET HONORIO FRATRIBUS S. P. Q. R. VINDICATA REBELLIONE, ET AFRICAE RESTITUTIONE LAETIS. eodem vero tempore in gratiam hujus operis de Bello Gildonico poëtae noſtro ſtatua erecta eſt cum elogio, qua de re infra plenius differitur. CLAVER. Vid. ad Liv. XXIII. 40.

Tenuemque per undam] *per undas* prim. Vatic. aliique plerique. tertius Vaticanus, *umbras*. pro *Calaris*, in multis veterum *Caralis*, quomodo etiam in vetuſtis codicibus Solini & Marciani Capellae ſaepe ſcriptum occurrit, eamque veram eſſe ſcripturam Glareanus ad Livium contendit. Videantur hoc loco Barthii curae ſecundae. HEINS. *per urbes* Lovan. a m. pr. *facturum* Leid. *flumina* Gyrald. & ſeptem alii. ut Lib. II. de Rapt. 310.

—— *aut frangit fluctus aut volvit arenas.*

524. *Receſſu*] *recurſu* Oxon. a m. pr.

526. *Faventes*] Videtur finis hujus libri intercidiſſe, quo exitus expeditionis continebatur, qui petatur ex Paulo Oroſio Lib. VII. Paul. Diacono Lib. XIII. appendici: Frecuipho Chronicorum Lib. V. Tom. II. Nauclero Tom. I. Vol. II. Generat. XIV. Maximi momenti fuiſſe hanc victoriam, inde patet, quod monumenta ejus a S. P. Q. R. in foro Romano fuerunt conſtituta, quorum & his temporibus inſcriptiones ſuperſunt. Gildonis poſſeſſiones fiſco fuiſſe adſcriptas declarant Lib. XVI. & XIX. C. Theod. de Bonis Proſcriptorum, eorumque adminiſtrationi praepoſitus a Mariano Comes Gildoniaci patrimonii vocatur. Mariani enim libellum illum Notitiae Orientis & Occidentis cenſeo, licet aliis alii adſcribant. DELR.

CL

CL. CLAUDIANI

IN

FL. MALLII THEODORI V. C.

CONSULATUM

PROLOGUS.

Audebisne, precor, doctae ſubjecta catervae
    Inter tot proceres, noſtra Thalia, loqui?
Nec te fama vetat, vero quam celſius actam
    Vel ſervaſſe labor, vel minuiſſe pudor.
An tibi continuis crevit fiducia caſtris?
    Totaque jam vatis pectora miles habet?
Culmina Romani majeſtatemque Senatus

Et,

Praefatio haec videtur mihi omnium amoeniſſima, & quadam alacritate commendabilis; quia nimirum laudandus eſt vir multiplici & varia doctrina conſpicuus. CLAVER.

1. *Precor*] *prior* Junian.

3. *Vero quam celſius actam*] *auctam* prim. Vatic. aliique quatuordecim aut quindecim cum Pomponii Laeti exerptis. Idem prim. Vatic. paulo ante, *tantae ſubjecta catervae.* ita tamen ut & *τὸ doctae* habeat adſcriptum. ſic idem in fine epigrammatis, *quicquid ubique micat*, addito, *vel*, *in orbe. ubique* etiam multi alii, & placet. HEINS. *altam* Wolf. a m. pr. *auctam* a m. s. *actam* retinendum. ita Grat. Cyneg. 324. *actaque ab illis ad coelum virtus.* ubi itidem *aucta*, vel *alta* malebat Heinſius. & ita lego apud Salluſt. Jugurt. 93. *Ilex coaluerat inter ſaxa, paullulum modo prona, deinde flexa & acta in altitudinem.* ita in MSS. ſic contra *radices agere* Ovid. Rem. 106. *radices altius arbor agit.* vid. ad II. Met. 583. & IV. 253. *radicibus actis.* ubi etiam *auctis* nonnulli codices. ſic *altius egit iter* II. Art. 84. noſter Bell. Get. 122. *ferro largius acto. celſius acta vero* dictum, ut contra apud Ovid. Epiſt. XVI. 143. *minor eſt tua gloria vero.* in Oxon. erat, *Nec vero te fama vetat quam celſius actam.* BURM.

4. *Minuiſſe*] *meminiſſe* Oxon. duo Leid. Exc. Voſſ. *meruiſſe* Lovan.

5. *An tibi*] *Aut tibi* Jun. *At* Oxon. *Non tibi* alter. Heinſius volebat *Num.*

‘ *Crevit*] *cernit* Voſſ. Praef. 1. In Rapt. *praeceps audacia crevit.* & Ovid. VIII. Met. 82. *tenebriſque audacia crevit.*

6. *Miles*] Non ſolus militavit, Horatius, aut Naſo, & ante illos Ennius. ſed etiam hic poëta in comitatu Salichonis, qui alter Scipio. CLAVER. Non puto hoc colligi hinc poſſe. ſed hunc panegyricum in caſtris recitaſſe, & ideo rogat Muſam, an olim *ſubjecta doctae catervae*, id eſt, quae Romae habuerat judices doctos, nunc auderet loqui inter duces militum? in caſtris fuiſſe, & forte in comitatu Stilichonis, credo; ſed an ipſe militaverit, neſcio. certe ex hac Praefatione non liquet. Miles etiam a Barthio & ejus ſimia Regio interprete pro militari audacia exponitur, ſcilicet quam ex uſu ducum & militum in caſtris contraxerat, non militando. Quod vero in lapide dicatur *Tribunus & Notarius*, credo Tribunatum illum fuiſſe diplomaticum, ut aliquo honoris gradu inter militares duces frueretur, ſed Notarii munere functus eſſe potuit apud Stilichonem. Quod vero inter milites etiam referat Naſonem Claverius, aeque verum eſſe puto, ac Gundelingii, qui Centurionem fuiſſe commentus eſt. vide Obſervationes ad Gundling. Hiſtor. Literar. in Miſcell. Obſervationibus Vol. VI. Tom. I. pag. 252. BURM.

7. *Lumina*] Ita vetus codex. alias *Culmina*, ſatis bene. ſed *Lumina* arriſit magis. Mamertinus in Genethliaco Maximiani Imp. de re ſimili: *Ipſa gen-*

Et, quibus exſultat Gallia, cerne viros.
Omnibus audimur terris, mundique per aures
Ibimus, ah nimius Conſulis urguet amor.
Jupiter, ut perhibent, ſpatium quum diſcere vellet
Naturae, regni neſcius ipſe ſui;
Armigeros utrimque duos aequalibus alis
Miſit ab Eois Occiduiſque plagis.
Parnaſus geminos fertur junxiſſe volatus;
Contulit alternas Pythius axis aves.
Princeps non aquilis terram cognoſcere curat.
Certius in nobis aeſtimat imperium.
Hoc ego concilio conlectum metior orbem:
Hoc video coetu, quidquid ubique micat.

mae illi per eos dies Mediolanenſium civitati, ſimilitudinem majeſtatis ſuae libenter impertiens, ut ibi tunc ſedes imperii eſſe videretur. CLAVER. *Culmina* noſtri omnes. Claverius *Lumina* ex ſuis, ſed nulla opus mutatione. HEINS. vid. ad Lib. I. in Ruſin. 22. *majeſtatiſque* Exc. Voſſ.

8. *Gallia,*] Id eſt Mediolanum, quae etiam a Gallis condita. eam vero Maxim. Imp. Romae videntur praetuliſſe. Auſonius, *Et regio Herculii celebris ſub bonore lavacri.* Ambroſius: *eſt bic porpbyreticum labrum in uſu ſepulcbri* (Valentiniani jun. ſcilicet) *aptiſſimum.* nam & Maximianus ſocius Dioclet. ita humatus eſt. ſunt & tabulae porphyreticae pretioſiſſimae, quibus veſtiebatur operculum, quo regales exuviae claudantur. Attila, ut refert Suidas, videns Mediolani Impp. in aureis ſoleis ſedentes, Scythas vero ad eorum pedes depictos, ſe in ſolio ſedentem, Romanos vero Imperatores ſaccos humeris ferentes, & ante pedes ſuos aurum effundentes pingi voluit. CLAVER.

10. *Ibimus, ab*] *Ibimus ba* Exc. Voſſ. Barth. & multi alii codices. *Ivimus* Oxon. *nimium* Jun. *ac nimium* Colin. *urit amor* etiam Oxon. vid. ad Ovid. Amor. I. II. 17. & III. Art. 541. noſter Bell. Get. 405. *Sic ducis urguet amor.* BURM.

11. *Ut perbibent*] Pindarus, Euripides, Strabo, Herodotus, Pauſanias, & Clemens Alexandrinus. DELR.

Quum diſcere] *dum* Exc. Voſſ.

13. *Utrimque*] *utrumque* Wolff.

15. *Parnaſus*] Hic mons a Muſis nobilitatus eſt in terrae medio. Statius *medium coeli* nuncupat. ubi Lutatius: *umbilicus terrae Parnaſus. nam cum Jupiter mundi medium locum vellet agnoſcere, ab ortu ad occaſum duas Aquilas dimiſiſſe fertur.* vide reliqua. unde Lucanus Lib. v.

Heſperio tantum, quantum ſematus Eoo
Cardine Parnaſus. vide & Strabonem. CLAVER.

Volatus] *volatu* liber Barthii.

16. *Contulit*] Idcirco ter Pindarus *γαίας ὀμφαλὸν* vocat, & Pauſanias inquit, *τὸ δὲ ὑπὸ Δελφῶν καλούμενον ὀμφαλὸν*, &c. & huc ſpectat illud veteris Poëtae, *O ſancte Apollo, qui umbilicum certum terrarum obſides.* DELR.

17. *Terram*] *terras* Leid. prior & Moreti. *mundum* Puteaneus.

18. *Certius in nobis*] *in vobis* prim. Vatic.

19. *Hoc ego concilio*] Vides ut floruerit illo etiam aevo Mediolanum, non ita pridem Galliae regi ſubditum, ubi Parrhaſius etiam Claudianum hunc explicavit. ſane hic fere orbi comparatur. Ibidem Auguſtinus nondum, credo, verae pietatis cultor, Panegyrin in Bautonis conſulatum recitavit Kal. Jan. Anno 385. in magno conventu conſpectuque hominum, ut ipſe loquitur. fuit enim rhetor eximius, de qua arte libellum edidit mirabilem. CLAVER. *conſilio* Leid. *Et video* Voſſ. *in orbe* Oxon. eadem varietas IV. Conſ. Honor. 580. *ubique manet* Oxon.

CL. CLAUDIANI

DE CONSULATU

FL. MALLII THEODORI V. C.

PANEGYRIS.

IPſa quidem virtus pretium ſibi, ſolaque late
Fortunae ſecura nitet: nec faſcibus ullis
Erigitur, plauſuve petit clareſcere vulgi:
Nil opis externae cupiens, nil indiga laudis,
Divitiis animoſa ſuis, inmotaque cunctis
Caſibus, ex alta mortalia deſpicit arce.
Attamen invitam blande veſtigat, & ultro
Ambit Honos. docuit toties a rure profectus
Lictor, & in mediis Conſul quaeſitus aratris.

10. Te

Haec Panegyris recitata eſt anno 399. Eutropio & Theodoro Coſſ. ſed Eutropii nomen eraſum eſt, μόνου Θεοδώρου γεγραμμένου. unde in Cod. Theodoſiano reperias *Theodoro V. C. Conſule.* Fuit autem vir ille in Philoſophia maxime verſatus, & qui Geometriam & Aſtrologiam, vel Uraniam, ut ait poëta, coluerit, ut patet ex quibusdam opuſculis, quae olim vidimus in Bibliotheca Cujacii. ſed enim rebus gerendis minus fuit idoneus, ut fere fit, quare Claudianus in eum ſcripſit paulo poſt Epigramma. Idem evenit B. Auguſtino. *Diſplicet*, inquit, *quod Manlio Theodoro, ad quem librum ſcripſi, quamvis docto & Chriſtiano viro, plus tribui, quam deberem.* Sed hoc anno oraculum quoddam, ſeu figmentum gentile ſparſum eſt, ut ait Auguſtinus, nullam fore religionem Chriſtianam, cum tamen eodem Conſulatu Deorum templa Carthagine everſa ſint a Comitibus Honorii. CLAVER. De hoc Manlio vel Mallio diatriben doctiſſimam Rubenii edidit Clar. Graevius. Mediolanenſem fuiſſe vult Saxius de Studiis literariis Mediolanenſibus cap. v. pag. 60. BURM.

1. *Ipſa ſui virtus petium*] In hunc locum multa collegit Barthius, & nos ad Ovid. II. ex Ponto III. 33. imitatur vero verbis fere iisdem Silium Lib. XIII. 663. BURM.

2. *Secura*] Ita apud Lucan. II. 287. Cato,

quo fata trahunt, virtus ſecura ſequetur.

ubi *ſecreta* Hamburg. BURM.

Faſcibus ullis] *faſtibus* multi ſcripti. dictum ad IV. Conſ. Hon. 155. pro vulgata tamen ſcriptura ſtat primus Vaticanus. mox *viret* pro *nitet* Florentinus S. Marci. venuſte; ut indicamus Lib. I. de Rapt. 236. & *tumet* pro *petit* ſequenti verſu Pricaeanus, & Excerpta Voſſii, etiam eleganter. vid. Bell. Gild. 330. HEINS.

3. *Vulgi*] *Tagi* Barthii liber.

4. *Nil indiga*] *non indiga* Exc. Voſſ. *heſternae* Leid. *exile* Wolff.

7. *Attamen invitam*] Non *Hanc tamen* potior codicum pars. HEINS. *inventam* Exc. Voſſ. *in vitam* diviſis vocibus Junt. & Ald.

Docuit] An *decuit*? HEINS. *dabit* marg. Marcil.

8. *A rure*] *a rupe* Claverii editio. non apte mihi videtur lictor *a rure profectus* jungi conſuli ab aratro; lictoris enim non tanta dignitas, ut eo uteretur poëta ad probanda quae praemiſit. vel legendum *Victor*, vel potius *Ductor*, vel, quod vellem in codice aliquo exſtaret, *docuit toties ad rura profectus Lictor* &c. ut lictor a Senatu miſſus intelligatur, qui ab aratro & ruris opere Conſulem aut Dictatorem arceſſeret. librarius rupem Tarpejam, ſive Capitolium, in quo Senatus haberi ſaepe ſolebat, & inde lictorem miſſum intellexit. ſed quis ſimpliciter *rupem* ita diceret? quare librariis adſcribo. BURM.

9. *Conſul*] *quaeſitus Conſul* Oxon. Leid. *quaeſitus arenis* Exc. Voſſ.

10. *De-*

Te quoque Naturae ſacris mundique vacantem,
Emeritum pridem, deſudatisque remotum
Judiciis, eadem rurſus conplexa poteſtas
Evehit, & reducem notis inponit habenis.
Accedunt trabeae. nil jam, Theodore, relictum,
Quo virtus animo creſcat, vel ſplendor honore.
Culmen utrumque tenes. talem te protinus anni
Formavere rudes, & dignum vita curuli
Traxit iter, primaeque ſenes ceſſere juventae.
Jam tum canities animi, jam dulce loquendi
Pondus, & adtonitas ſermo qui duceret aures.
Mox undare foro victrix opulentia linguae,
Tutarique reos: ipſa haec ampliſſima ſedes
Orantem ſtupuit, bis laudatura regentem.
Hinc te pars Libyae moderantem jura probavit,
Quae nunc tota probat. longi ſed pignus amoris
Exiguae peperere morae: populumque clientem
Publica manſuris teſtantur vocibus aera.

Inde

11. *Deſudatisque*] *debellatisque* Oxon. *diſſudatis* Wolff. *indiciis* Ald. Colin. *remotum judiciis* pro *a judiciis.* vid. ad Sueton. Tib. 35. & 42.

13. *Evehit*] *Evehat* Exc. Voſſ. *notis impellit* Wolff.

15. *Honore*] *in ore* Exc. Voſſ.

16. *Protinus*] *proximus* Leid. & *firmavere* Oxon. pro var. lect.

18. *Traxit iter*] Non ſatis placet. forte, *Stravit* a manu Claudiani eſt. ſic *iter ſternere ad gloriam* paſſim in uſu optimis ſcriptoribus. Statius Theb. XII. 822. *tibi fama benignum Stravit iter.* HEINS. forte, *Rexit iter. vita* hic eſt ut apud Phaedr. Praefat. *vitam conſilio monet.* ratio vivendi, conſuetudo optime inſtituta, rexit iter tuum jam dignum curuli. vel ut eſſes dignus curuli. ſic Theſeus filo *rexit iter* teſte Propertio II. II. 8. BURM.

Ceſſere] *traxere* Exc. Voſſ.

19. *Jam tum*] *Jam tunc* editiones veteres. *Jam nunc* Heinſius in editione prima.

21. *Victrix*] *nutrix* Jun.

22. *Ampliſſima ſedes*] Quam *ſacram* a Symmacho in Epiſt. vocari quidam autumant. DELR. Rubenius in vita Mallii intelligit tribunal Praefecti Praetorii. Barthius Curiam, quod praeferrem. quia *haec* demonſtrat locum, in quo Claudianus hunc Panegyricum pronuntiaſſe videtur. ut ex Praefatione colligitur. licet, quum Mediolani haec acta ſint, forte hic intelligatur locus, in quo & Praefectus Praetorio ſolebat jus reddere, & alii coetus publici cogerentur. ſed quis hoc clara luce inluſtrabit? BURM.

23. *Bis*] Non quod bis Conſul fuerit, ſed bis Praefectus Praetorio per Italiam. vide Ruben. Vit. Mall. pag. 49. & Jac. Gothofr. Proſopogr. Cod. Theod. in *Theodoro.* fuiſſe vero ſimul Conſulem, ex illis, quae vs. 14. praecedunt, *Accedunt trabeae*, colligitur. *Trabea* enim hoc tempore veſtis Conſularis, paſſim apud noſtrum & alios. & inde *Culmen utrumque tenes.* BURM.

24. *Pars Libyae*] Proconſulem Africae puto intelligi, aut potius vicarium Africae, virum ſpectabilem, ſub quo Conſulares Bizacii & Numidiae. CLAVER. *Jam te pars* Exc. Voſſ. Rubenius putat fuiſſe conſularem Byzacii, vel Numidiae, vel Tripolitanae vel Mauritaniae Sitifenſis, aut Caeſareae provinciae Praefectum.

27. *Manſuris*] unus MS. & vet. German. *manſuetis*, mendoſe. DELR. *manſuetis* etiam Oxon. Leid. Lovan. & marg. Iſingr. & Wolff. a m. ſec. qui a m. pr. *mens fuerat.* eadem varietas II. in Eutrop. 433. *ora* etiam liber Barthii. ſed *aera* ſive tabulae aereae, ſive tituli publici in ſtatuis, aut aliis monumentis aereis, rectius *manſuras voces* ſervant, quam *publica ora*, id eſt laudes, orationes, epiſtolae in teſtimonium editae. volant voces, manent literae inciſae. unde *aere perennius* Horat. III. Od. 30. monumentum dicit carmina ſua: & ideo, quia voces volant & evaneſcunt, laudat Phoenicas Lucan. III. 220. quod, *auſi Manſuram rudibus vocem ſignare figuris.* adpoſite Sueton. in Veſpaſ. I. *manebantque imagines ei poſitae.* ubi vide adnotata. BURM.

28. *Ma-*

Inde tibi Macetum tellus, & credita Pellae
Moenia, quae famulus quondam ditavit Hydaſpes.
Tantaque conmiſſae revocaſti gaudia genti
Mitibus arbitriis, quantum bellante Philippo
Floruit, aut nigri cecidit cum regia Pori.
Sed non ulterius te praebuit urbibus aula:
Maluit eſſe ſuum. terris edicta daturus,
Supplicibus reſponſa, venis. oracula Regis
Eloquio crevere tuo: nec dignius umquam
Majeſtas meminit ſeſe Romana locutam.
Hinc ſacrae mandantur opes, orbisque tributa
Poſſeſſi; quidquid fluviis evolvitur auri:
Quidquid luce procul venas rimata ſequaces
Abdita pallentis fodit ſollertia Beſſi.

Ac

28. *Macetum*] Id eſt Macedonum, nam & Μακετία dicitur Macedonia Stephano. quae quidem fuit ſub Praefecto Praet. Illyrici Orientalis, qualis fuit olim Theodorus. Statius II. Achilleid. *Quo Macetae ſua geſta citent.* non *Magetae*. CLAVER.

Credita Pellae Moenia] Vult Poëta Manlium Macedoniae fuiſſe praepoſitum. Delrio vult Praefectum fuiſſe Praetorio Illyricae, quod totam Graeciam complectebatur. Et ſane recte pro Macedonia *Pella* uſurpatur; eſt enim celeberrima urbs illius Provinciae. DEMPSTER. Non fuiſſe Praefectum Praet. Illyrici, ſed tantum Macedoniae praefuiſſe cenſet Rubenius, quia poſtea factus Quaeſtor & inde Comes ſacrarum Largitionum, quae minores dignitates Praefectura Praetorii. gradatim ergo proceſſit.

Credita] Sic membranae pleraeque cum primo Vaticano, quomodo & in ora libri ſui legendum notarat magnus Scaliger. vulgo, *condita*. Tibi Macedonia & Pellae moenia ſunt commiſſa. fruſtra pugnat pro vulgata ſcriptura Barthius, cum ſequentia illa, *commiſſae revocaſti gaudia genti* ſatis noſtram ſcripturam adſtruant. hujusmodi naevos plures expunximus ad Remed. Amor. Naſon. v. 65. HEINS. *condere* & *credere* ſaepe confundi vidimus ad Ovid. IX. Met. 624. & V. Faſt. 623. ſic *conmiſſus apex* & *credita fratrum majeſtas* junguntur II. in Rufin. 5. ut hoc loco. Ceterum in Vicet. Aldinis, & Colin. legitur *condita pelle Moenia*, quaſi intelligeretur Carthago, quam Dido condidit pelle, id eſt eo ſpatio, quod pellis vel corium bovis tegeret. ita illos editores haec verba cepiſſe ſuſpicor, ſed inepte. BURM.

29. *Ditavit*] *dictavit* Leid.

30. *Genti*] *gentis* Lovan.

32. *Regia*] Vetus liber ſic, vel *gloria*. DELR. *Gloria* etiam Oxon. & quatuor alii.

35. *Oracula*] Reſcripta principis. ſic l. x. C. de Sacroſ. Eccleſ. *caeleſte oraculum*, & a Jornande, Geticarum rerum ſcriptore, *ſacrum oraculum* uſurpatur. nam cum de Gallia ab Honorio A. regi Gothorum Alarico attributa loquitur, ait, *donatione ſacro oraculo confirmata conſentiunt Gothi.* DELR. Hic deſignatur Quaeſtor, vir illuſtris, ſub quo leges dictandae, & preces. Caſſiodorus *linguae principis vocem & imaginem*, *theſaurum famae publicae*, *armarium legum*, *magiſtrum*, *eloquentiae* appellat. debuit vero ſcientia juris eſſe inſtructus. CLAVER. *oracula Regum* prim. Medic. & Palat. ut reſcripta Principum intelligat & conſtitutiones. HEINS. *regnis* Oxon.

37. *Romana*] *majora* Jun.

38. *Hinc ſacrae*] ἀφοριστικῶς officium Comitis ſacrarum largitionum deſcribit. cujus frequens fit in C. Theodoſ. & C. Juſtin. mentio. Caſſiodorus quoque librum inſcripſit de Comitativa ſacrarum largitionum. Porro ſi de hoc Comite non agit Claudianus, de Comite ſacri patrimonii loquatur neceſſe eſt, qui Caſſiodoro teſte in formulis, patrimonium Principis curabat, gerebatque curam patrimoniorum ſublevandorum. DELR. Haec dignitas Quaeſturam ſequitur in Notitia. eſt autem Comitiva ſacrarum largitionum, ſub qua Praefecti theſaurorum, Comites metallorum & alii. CLAVER. Dubitat Rubenius an Privatarum rerum Comes fuerit, quia tributorum orbis fit mentio, & ſacrae res ſunt privatae Imp.

Mandantur] *moderantur* Oxon. duo.

41. *Pallentes*] *fallacis* Exc. Voſſ.

Beſſi.] Pacatus in Panegyrico: *Parum ille pretioſum putabat aurum, quod de montium venis, aut fluminum glareis quaeſitor Beſſus, ſcrutator Callaicus eruiſſet.* DELR. Lat. Pacatus eleganter vocat Beſſum *quaeſitorem*, quod aurum in terrae viſceribus exquirat. CLAVER.

42 *Ac*

Ac velut exſertus lentandis navita tonſis
Praeficitur lateri cuſtos; hinc ardua prorae
Temperat, & fluctus tempeſtateſque futuras
Edocet: adſiduo quum Dorida vicerit uſu,
Jam clavum totamque ſubit torquere carinam:
Sic quum clara diu rerum documenta dediſſes,
Non te parte ſui, ſed in omni corpore, ſumpſit
Imperium, cunctaque dedit tellure regendos
Rectores. Hiſpana tibi Germanaque Tethys
Paruit, & noſtro diducta Britannia mundo:
Diverſoque tuas coluerunt gurgite voces
Lentus Arar, Rhodanuſque ferox, & dives Hiberus.

O quo-

42. *Ac velit exſertus*] Haec veterum librorum lectio. unde *expertus* olim concinnabam, ut apud Statium I. Achilleidos 186.

——— *ſolantia curas*
Fila movet, leviterque expertas pollice chordas
Dat puero. vid. Voſſ. de Analogia Lib. III. cap. VI. Nihil nunc muto. Gloſſa Ambroſiani unius *exſertus*, *probatus*. vulgo, *excitus*. remigantes exſerebant brachia. hinc bene *exſerti* dicuntur. Statius Theb. IX. 680. de Diana,

——— *notamque tremiſcit*
Silva Deam, ſaevis ubi quondam exſerta ſagittis
Fecundum laſſo Niobem conſumpſerat arcu.

HEINS. *expertus* etiam Barthius conjecerat. *electus* etiam olim Heinſius, nam *erectus* erat in Juniano. ſed *excitus*, ut & Wolfii codex habebat, eſt per delectum navalem e ſedibus ſuis excitus & vocatus ad claſſem. ſic *excita ſigna* II. in Eutrop. 406. Lucan. VIII. 310.

Excitoſque ſuis inmittam ſedibus ortus.

qui ſaepe hoc verbo utitur. & hoc probat tota ſeries orationis. ſic Manlius vacans ſtudiis naturae & mundi, evocatus & extractus in aulam, per gradus venit ad Quaeſturam & Conſulatum, ut remex excitus ad lentandas tonſas provehitur ad magiſterium navis. BURM.

43. *Praeficitur*] *Proficitur* Junian. *ardua prolem* Oxon. *prorae tutela Melanthus* Ovidio dictus III. Met. 617. & *prorae cuſtos* Rutil. I. Itiner. 455. imitatur noſter Statium, qui Lib. X. 176.

Non ſecus amiſſo medium cum praeſide puppis
Pergit iter, ſubit ad vidui moderamina clavi,
Aut laterum cuſtos, aut quem penes obvia ponto
Prora fuit.

unde gradus hos promotionis nauticae ſumſit. Interpres Regius edidit *hic ardua prorae*. quod unde habeat, neſcio. ſed hinc lapſus eſt in ineptam interpretationem; nam confundens munera cuſtodis lateris & tutoris prorae, reddit, *conſtituitur cuſtos lateris, ex hoc loco regit altam proram.* quaſi ex latere regeret proram. quo quid abſurdius fingere potuerit, non video. BURM.

44. *Tempeſtateſque futuras*] *ſonoras* ſex ſcripti, & prim. Vatic. pro diverſa lectione, Virgiliano hemeſtichio. & tum malim *Praedocet* ſequenti verſu. HEINS.

45. *Dorida*] Virgilius etiam in Gallo pro mari hujus Nymphae nomen poſuit, quemadmodum hic noſter. DELR. *aſſiduo concordia* Junian.

46. *Totamque*] *tortamque s. t. carina* Junian.

47. *Rerum documenta*] *Mentis* prim. Vatic. Lucenſ. & unus Medic. HEINS. *dediſſet* Junian.

48. *Sumpſit*] MS. meus, *ſenſit*. ſed in eodem correctum *ſumſit*, idque excuſi nonnulli ſervant. alii, *fudit*. DELR. *parte ſua* omnes fere ſcripti. *ſenſit* Oxon. *tempore ſumſit* Junian. & Wolff. *corpore fudit* Vicetin.

49. *regendos Rectores*] vide Barth. ad Rutil. I. 555.

50. *Hiſpana tibi Germanaque*] Praefecturam Praet. Galliarum accipio, ſub qua Hiſpaniae VII. Provinciae, Galliarum XVII. Prov. Britanniarum V. Pr. ſub Galliis vero Germania prima & ſecunda conſtituitur. CLAVER. Recte intelligit de Praefectura Praet. per Gallias. ſed Gothofred. in Proſopogr. Cod. Theod. in *Theodoro*, eam refert ad Ann. 395. quo anno Mallius ex ſeceſſu revocatus a Stilichone Praef. Praet. Italiae fuit, ut patet infra ex vs. 198. BURM.

51. *Diducta*] *deducta* Oxon. Leid. poſſet & *noto d. B. mundo.* vid. ad Lucan. I. 465. BURM.

52. *Coluerunt*] *tollunt in gurgite* Voſſ.

53. *Arar, Rhodanus*] Maximam Sequanorum, & Lugdunum intellige. urbes praeſidatu illo tempore inſignes. CLAVER. *lentus Arax* vel *Arabs* Exc. Voſſ.

Rhodanuſque celer] Sic *Rhodanum praecipitem* non

ſemel

O quoties doluit Rhenus, qua barbarus ibat,
Quod te non geminis frueretur judice ripis!
Unius ſit cura viri, quodcumque rubeſcit
Occaſu, quodcumque dies devexior ambit.
Tam celer adſiduos explevit curſus honores.
Una poteſtatum ſpatiis interfuit aetas,

Tot-

ſemel vocavit Auſonius. ſed *Rhodanus ferox* Lucenſ. prim. Vatic. & quinque alii, ut caeſurae conſulatur. Silius iv. 61. *non Pirenen Rhodanumque ferocem Juſſa aſpernatos.* ita veterrimus liber, vulgo, *furentem. feras Rhodani gentes* Lucanus dixit vi. 308. idem Lib. i. 145. *ruerent in terga feroces Gallorum populi.* noſter Lib. ii. in Stilich. 240. *flava repexo Gallia crine ferox.* iv. Conſ. Hon. 438. *populos levitate feroces* Gallos dixerat. noſter *ferocem Danubium* vocat Lib. ii. in Rufin. 26. *alii per terga ferocis Danubii ſolidata ruunt.* Seneca Hercule Furente v. 1323.

Quis Tanais, aut quis Nilus, aut Rhenus ferox
Abluere dextram poterit?

Lucan. i. 464. *Rhenique feroces Deſeritis ripas.* Heins. Poſſet & legi, *ferax*, quia ii. de Laud. Stilich. 399. *Rhodanus jam donat ariſtas*, notaverat Heinſius. ſed opponitur Arari lento. Burm.

54. *Qua*] *quam* Jun. ed. Ald.

55. *Quod te non*] MS. meus *Quod non te.* Delr. *vindice* pro *judice* malebat Scriverius in ora Martialis ſui ad Lib. x. 7. *Et Romanus eas utraque ripa.*

56. *Unius ſit cura viri*] Neſcio quid hic Barthius de conſulari imperio notet, quod non capio. ſine dubio intelligit Praefecturam Praet. Galliarum, in qua ſolus ſucceſſit Auſonio & Heſperio ejus filio, qui ſimul erant ea dignitate ornati. *cum tibi* Oxon. a m. prim. *ſit cura viri* Voſſ. *cauſſa viri* Wolf. Burm.

57. *Quodcumque rubeſcit Occaſus*] Sic ſcripti fere omnes cum primis editionibus. Lucenſ. *Occaſum. Occaſu* prim. Vatic. & Pomponii Laeti excerpta. prior Moreti & duo alii, *quocumque rubeſcit Occaſus.* noſter locutionem hanc vehementer amat. paulo poſt vs. 64. *Quodcumque recedit Litibus, incumbit ſtudiis.* bello Gild. 159.

——— *Quod Nilus & Atlas*
Diſſidet, occiduis quod Gadibus arida Barce,
Quodque Paraetonio ſecedit litore Ganges,
Hoc ſibi tranſcribit proprium.

Lib. i. in Eutrop. 196.

quidquid ſe Tigris ab Haemo Dividit.

vi. Conſ. Honor. 543.

Omne Palatino quod pons a monte recedit
Mulvius.

Statius Theb. xi. 80.

Hoc quodcumque madent campi, quod ſanguine fumant
Stagna, quod innumero Lethaea examine gaudet
Ripa, meae vires.

Lucan. iii. 294.

Quidquid ab occiduis Libye patet arida Mauris.

Heins. *occaſu* Iſingr. Junt. & Raphel. *Occaſus* Wolf.

58. *Adſiduos*] *exiguos* Wolf. a m. pr.

59. *Interfuit aetas*] In unius veteris libri margine, *interfluit.* Delr. *interfluit* cum Delrii libro & Juniano legendum. prim. Vatic. pro diverſa lectione *intervenit*, de quo nos copioſe ad Maronem Aeneid. vi. 130. probe etiam Gyraldinus, *aeſtas*, ut Lib. ii in Eutrop. 99.

Sed vaga laſcivis flueret diſcurſibus aeſtas.

Heins. Non intelligo haec ſatis, nec tetigit hunc locum Rubenius. *unam aetatem* xv. annos interpretatur Barthius, qui fluxere gerendis magiſtratibus. Regius interpres juventutem intelligit, ſed quod addit, illam ſuffeciſſe tot variis honorum temporibus, multo minus capio. an *intereſſe* vel *interfluere* notat ſufficere? Si vitam Mallii, ut ad Faſtos confecit Rubenius, conſulamus, videbimus eum Anno 381. Praefectura Praetorio in Gallia abiiſſe, & ad privatam vitam ſeceſſiſſe, & ad Annum 395. manſiſſe, quo anno a Stilichone extractus, Praefetus Praetorio per Italiam creatur. ita ut xiv. anni inter honores priores & poſteriores interfuerint, quae eſt illa aetas, quae interfuit ſpatiis poteſtatum. *unam* forte dixit, quia pueritia quarto decimo anno ſolebat terminari. Poſſet & locus intelligi de ſpatio aetatis inter natales & primum honorem, ſcilicet cum parti Libyae moderandae fuerit miſſus. ſupr. vs. 24. quam provinciam accepit aetatis anno xxiv. meliorem tamen ſententiam credo emergere, ſi legamus *aeſtas*, id eſt unus annus, ut dicat in curſu celeri honorum ab Anno 371. aetatis xxiv. ad A. 382. unum annum interceſſiſſe, quo nullos honores geſſerit. Sequenti verſu video Regium interpretem reddere, & *aetas*, id eſt *juventus*, dedit aetati juvenili tot gradus felicitatis. an aetas dedit aetati, aut juventus juvenili aetati? quae haec ſtribligo. credo certe *fatum* legendum, & *fatum intulit*, id eſt ſponte obtulit tot gradus juveni etiamnum. interruptus enim honorum curſus A. 381.

aeta-

Totque gradus fati juvenilibus intulit annis.
Poſtquam parta quies, & ſummum nacta cacumen,
Jam ſecura petit privatum gloria portum;
Ingenii redeunt fructus, aliique labores,
Et vitae pars nulla perit. quodcumque recedit
Litibus, incumbit ſtudiis, animusque viciſſim
Aut curam inponit populis, aut otia Muſis.
Omnia Cecropiae relegis ſecreta ſenectae,
Diſcutiens quod quisque novum mandaverit aevo;
Quantaque diverſae producant agmina ſectae.
Namque aliis princeps rerum diſponitur aër:
Hic confidit aquis: hic procreat omnia flammis.
Alter, in Aetnaeas caſurus ſponte favillas,
Diſpergit revocatque Deum, rurſumque receptis
Nectit amicitiis, quidquid diſcordia ſolvit.
Corporis hic damnat ſenſus, verumque videri
Pernegat. hic ſemper lapſurae pondera terrae
Conatur rapido coeli fulcire rotatu,
Accenditque diem praerupti turbine ſaxi.

Ille

aetatis XXXI. Mallii. quod hic *fato*, infra v. 147. *fortunae* adſcribit. BURM.

60. *Intulit annis*] *induit* alter Moreti, quomodo VI. Conſ. Honor. 650. *quem non aliena per arva Induit hoſpes honor.* Ibid. 67. *parvumque triumphis induit.* plura de hoc verbo ad Lib. II. de Rapt. 93. HEINS.

62. *Petit*] *tenet* Wolf.

63. *Ingenii redeunt fluctus*] Non *fructus* octo ſcripti. *portus* paulo ante meminerat. perſiſtit, in ea locutione. *fructus* vel *fluctus* prim. Vatic. HEINS. *animique labores* duo ſcripti. *ſtudiique* marg. Iſingr.

64. *Quodcumque recedit Litibus, incumbit ſtudiis*] Forte ſcribendum *recidit*, hoc eſt demit. ſic infra 98. *quae pars injuſta recidat.* ubi etiam *recedat* multi veteres. vide tamen quae paulo ante ad vs. 57. pro vulgata ſcriptura diximus. HEINS. Forte ſcripſerit, *quodcumque recidit Litibus, inpendit ſtudiis.* ut vox *inpendit* migraverit in ſequentem verſum pro *inponit.* quae non mutanda. vid. Barth. ſic Laud. Seren. 112. *ſuis inpendit amorem Pignoribus.* I. in Eutrop. 451.

Inpenſi ſacris Decii prorumpite buſtis.

animus ſtudiisque viciſſim Exc. Voſſ. BURM.

66. *Aut curam inponit populis, aut otia Muſis*] Sic ſcripti, malim nihilominus, *impendit*. HEINS.

67. *Omnia*] Hic docetur Manlium fuiſſe, ſed plus ſatis, curioſum in diſceptatione Philoſophica. de ſectis ejusmodi vide Ciceronem & Sidonium hujus noſtri aemulum; vanitas enim illa noſtram opellam non requirit. CLAVER.

Secreta] Solus Vicetin. *praecepta*. DELR.

68. *Diſcutiens quod quisque novum*] *quid* prim. Vatic. aliique nonnulli. forte, *quod quisque novi.* HEINS. *novo mandaverat* Jun. *quodcumque* Voſſ. *mandaverat* etiam Lovan.

69. *Agmina*] De multitudine diſcipulorum uniuscujusque ſectae, qui iterum in ſectas abierunt, interpretatur Barthius. ſed de iis vix ſollicitus fuiſſe videtur Mallius, ſed de diverſis admodum ſectarum ſententiis. quare forte ſcripſerit *dogmata*, quae *decreta* Cicero latine vertere ſolet. & hoc ſequentia firmant, ubi diverſas opiniones recenſet. *perducant* Vicet. BURM.

70. *Namque aliis*] Ne ſingillatim quaeque exponam, quod meum non eſt conſilium, opponatur ex contentione locus hic Ciceronis Academ. Lib. IV. & Sidon. Epithalamio Polemii & Araneolae. DELR.

72. *Confidit*] *confundit* Vicet.

72 *In Aetnaeas*] *in Euchenias* Jun.

73. *Revocatque Deum*] vel *diem* prim. Vatic. quod & in multis aliis legitur, minus bene. HEINS. *dein* Wolf. & Voſſ. a m. prim. *rurſumque* non *rurſusque* Codices optimi.

75. *Damnat*] *clamat* Vicet.

77. *Conatur*] *conatu rapido* Exc. Voſſ. Oxon. & Wolf.

81.

Ille ferox, unoque tegi non paſſus Olympo,
Inmenſum per inane volat, finemque peroſus
Parturit innumeros anguſto pectore mundos.
Hi vaga conlidunt caecis primordia plagis.
Numina conſtituunt alii, caſusque relegant.
Grajorum obſcuras Romanis floribus artes
Inradias, vicibus gratis formare loquentes
Suetus, & alterno verum contexere nodo.
Quidquid Socratico manavit ab ordine, quidquid
Docta Cleantheae ſonuerunt atria turbae,
Inventum quodcumque tuo, Chryſippe, receſſu;
Quidquid Democritus riſit, dixitque tacendo
Pythagoras, uno ſe pectore cuncta vetuſtas
Condidit, & major conlectis viribus exit.
Ornantur veteres, & nobiliore magiſtro
In Latium ſpretis Academia migrat Athenis;
Ut tandem propius diſcat, quo fine beatum
Dirigitur; quae norma boni, quis limes honeſti,
Quaenam membra ſui virtus diviſa domandis
Objectet vitiis, quae pars injuſta recidat,
Quae vincat ratione metus, quae frenet amores.
Aut quoties elementa doces, ſemperque fluentis

Mar-

81. *Anguſto*] *auguſto* Oxon. duo. Leid. pro *parturit* Voſſ. *concipit.* ſed alterum efficacius. Phaedr. IV. 22. *parturiens mons peperit murem*, ubi ad glorioſos ſcriptores reſpicit. non vero hic, quid quisque ſenſerit ſecum, ſed vulgaverit, enumerat. BURM.

82. *Hi vaga conlidunt*] *Hi vada* Wolff. *concludunt* Leid. *primordia cauſſis* Voſſ. m. pr. alter, *legis.*

84. *Artes*] *arces* Exc. Voſſ. *ſervare loquentes* Vicet.

85. *Inradias*] Ad Theodorum referunt; ſed dubito, an non Ciceronem innuat, converſa ad eum oratione. ſaepe enim hoc Cicero gloriatur, ſe Graecis tradita Latina oratione inluſtraſſe. conſtruenda vero verba hoc modo: tu, Cicero, ſuetus formare loquentes vicibus, id eſt per dialogos, &c. inradias Romanis floribus artes Grajorum. ſi *inradiat* cum Leidenſi legas, de Cicerone loqui non dubitandum, ſed ejus laudes transfert ad Mallium. BURM.

86. *Contexere*] *connectere* Exc. Voſſ.

87. *Socratico*] *ſacra tuo* Junian.

88. *Atria*] *agmina* quatuor ſcripti.

89. *Receſſu*] *recurſu* Cod. Barthii.

90. *Riſit dixitque*] *didicit riſitque* Jun. ſed ὀξύμωρον illud *dixit tacendo* ſervandum, quia & τὸ σιωπᾶν λόγος, ut dicit Philoſtrat. de Vit. Apollon. II ubi videndus Olearius. de oratore ante orationem Ovid. II. ex Pont. 5. 51.

Dumque ſilens adſtat, ſtatus eſt vultusque diſerti,
Spemque decens doctae vocis amictus babet. BURM.

91. *Cuncta vetuſtas*] Junian. *tanta*, etiam non male. HEINS.

93. *Ornantur*] *orantur* Oxon.

94. *Spretis*] *ſumtis* Lovan. vide infr. 213. *In Latiis* Junian.

Academia] Hoc imitatus Sidonius, *Obviet & quamvis totis Academia ſectis.* Cicero tamen, ejusque libertus Laurea, penultimam produxerunt. DELR.

95. *Ut tandem propius diſcat*] *diſcas* codex S. Marci, unus Vaticanus, & Pricaei. HEINS.

96. *Quis limes*] *qui* Oxon. Leid.

98. *Objectet*] *Objectat* Oxon. duo Leid. *invecta recidat* Jun. *invicta* Lovan. *recedat* Leid. a m. pr.

99. *Frenet*] *frenat* Junian.

100. *Aut quoties*] *At* MSS fere omnes, Vicetin. Parm. Junt. Ald. Colin. Gryph. Iſingr. Pulm. *fluentes* Oxon. mox, *quamvis animaverit* idem.

103.

Materiae cauſſas: quae vis animaverit aſtra,
Inpuleritque choros: quo vivat machina motu.
Sidera cur ſeptem retro nitantur in ortus
Obluctata polo: variisne meatibus idem
Arbiter, an geminae convertant aethera mentes:
Sitne color proprius rerum, lucisne repulſu
Eludant aciem. tumidos quae Luna recurſus
Nutriat Oceani: quo fracta tonitrua vento.
Quid trahat imbriferas nubes: quo ſaxa creentur
Grandinis. unde rigor nivibus: quae flamma per auras
Excutiat rutilos tractus: aut fulmina velox
Torqueat, aut triſtem figat crinita cometen.
  Jam tibi conpoſitam fundaverat ancora puppim.
Telluris jam certus eras. fecunda placebant

Otia.

103. *Impleritque choros*] Hoc eſt coelorum ex motu concentum, de quo Apollinaris, *ſolidum princeps quod muſica mundum Temperet & certis concentum reddat ab aſtris.* legitur in MS. *Inpuleritque*, quod typographi ceteri mendoſum conſpicientes, *Impleritque* ediderunt. Delr. *Inpuleritque choros* Delrius, Schottus II. Obſerv. cap. 55. & Gronovius III. Obſerv. 21. quomodo & ex noſtris meliores. vulgo, *Impleritque chaos*, perperam. *Choros* pro aſtris poſuit. Valer. Flacc. V. 566.

Qualis ab Oceano nitidum chorus aethera veſtit.

ſic & χόρος ἄστρων paſſim apud Graecos poëtas. Plura exempla congeſſit Paſſeratius ad Propertium, & hoc loco Barthius, qui tamen perperam *Impleritque* tuetur. *Inpulerit*, τὸ *animaverit* optime interpretatur. Statius III. Silv. III. 54. *Servit & aſtrorum velox chorus.* Fulgentius Aſtronomico:

At chorus aſtrorum reliquus non tangitur umbris.

Heins. *Impuleritque chaos* Lovan. a m. prim. & multi alii. *Inpuleritque choris* Junian. *Implerentque choros* Vicetin. *Impleritque choros* Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. vide Barth. ad Stat. III. Silv. III. 54. & Scalig. ad Manil. I. 669. Burm.

Quo vivat] *quo vincat* Junian.

105. *Convertant*] *cum vergant* Junian.

106. *Lucisque repulſus*] meliores, *luciſne.* iidem paulo ante *variiſne*, quomodo Barthius conjecerat. hoc loco ille malit, *luciſve repulſus Eludant aciem*, quam mutationem minime neceſſariam duco. Heins.

107. *Eludant*] *Elidant* Livin. *repulſus Eludant* Leid. a m. s. *quae lumina curſus* Junian. Heinſius olim volebat *quo Luna*, ut ad *vento* referatur. ſed *quae Luna* eſt, an plena, an creſcens, aut alia forma. *timidos* Wolf Burm.

108. *Fracta*] *facta* Leid. a m. s. *creantur* Vicet.

109. *Imbriferas*] *umbriferas* Jun. *umbriferos imbres* Wolf.

Quo ſaxa creentur] *creantur* plerique. *ferantur* Aldus & decem ex noſtris. duo, *feruntur.* tres, *ruantur. rotantur* Mazarin. Putean. & Rhemenſis. lege, *rotentur. rotare ſaxa* IV. Conſ. Honor. etiam dixit vs. 330. Lib. I. in Rufin. 269.

Haud ſecus hiberno tumidus cum vortice torrens
Saxa rotat.

ſaxa rotare paſſim apud poëtas. *creentur* tamen pr. Vatic. *qui creentur* codex Claverii. *Quid trahat* etiam, non *quis*, Florentinus S. Marci, & *flabra*, non *flagra* potiores membranae. ita & Lib. I. in Stilich. 123. *pigri flabra Bootae.* Raphelengius cum Claveriano codice, quod & Scaliger probat & Barthius, *flamma excutiat. flagra vel aurae* prim. Vatic. non *per auras.* certe, niſi *flamma excutiat* legas, non video, quomodo haec cum ſequentibus cohaereant. Heins. *quae flabra p. a. excutiant* Wolf. Vicet. & Parm. *quae flagra* Junt. Ald. Iſingr. ſed *flamma excutiat* retinendum, quia mox *crinita* (ſcilicet flamma) *figat cometen. rutilos ignes* codex Barthii. *flumina* Wolf. a m. prim. Burm.

110. *Quae flagra per auras Excutiat rutilos tractus*] Sic fuit hactenus ex emendatione inter quorumdam MSS. lineas poſita, cum in contextu habeatur: *quae flabra p. a. c. r. fetus.* bene, meo judicio. Delr.

112. *Crinita*] *ſtellata* Leid.

114. *Facunda placebant Otia*] *fecunda* puer olim conjeci. confirmant Barthius & decem ſcripti. *fecunda* vocat *otia*, quod libros parerent. *facunda jacebant* prim. Vatic. male. *fecunda carmina & fecundas Muſas* dixit Porphyrius Panegyrico ad Conſtantium.

Otia. naſcentes ibant in ſaecula libri.
Quum ſubito liquida ceſſantem vidit ab aethra
Juſtitia, & tanto viduatas judice leges.
Continuo frontem nimbo velata pudicam
Deſerit Autumni portas, qua vergit in Auſtrum
Signifer, & noctis reparant diſpendia Chelae.
Pax avibus, quacumque volat: rabiemque frementes
Depoſuere ferae. laetatur terra reverſo
Numine, quod priſci poſt tempora perdidit auri.
Illa per occultum Ligurum ſe moenibus infert,
Et caſtos levibus plantis ingreſſa Penates
Invenit aetherios ſignantem pulvere curſus;
Quos pia ſollicito deprendit pollice Memphis.
Quae moveant momenta polum, quam certus in aſtris
Error. quis tenebras Soli, cauſſisque meantem
Defectum indicat numerus. quae linea Phoeben
Damnet, & excluſo pallentem fratre relinquat.

Ut

tium. apud Papinium Tiburtino Manlii Vopiſci Lib. I. Silv. III. 91.

Hic premitur fecunda quies, virtusque ſerena
Fronte gravis. HEINS.

117. *Juſtitia*] *Juſtitiam* Junian. Oxon. malim etiam, *viduatas vindice leges.* paſſim enim in his vocibus aberrarunt librarii. BURM.

118. *Continuo frontem limbo*] Scaliger & Barthius *nimbo*, qui hoc loco videndus. nec aliter Rhemenſis, & opt. Ambroſ. ex Plauto, Arnobio & Iſidoro adſtruit hanc lectionem vir eruditus. quibus adde Papiam, *Nimbus faſciola transverſa ex auro aſſumta* (lege *aſſuta*) *in linteo, quod eſt in fronte dominarum poſitum. Nam & lumen, quod circa angelorum capita pingitur, nimbus vocatur, licet ſit denſitas nubis.* apud Statium tamen Achilleidos primo in optimis membranis legitur, *gemmatis aut nectunt tempora limbis.* non *vittis*, quomodo vulgati codices. *frontem limbis imminutam* dixit Arnobius, ubi *nimbis* tamen reponunt homines eruditi. ſed & *nimbus* pro nube hoc loco poteſt ſumi, ut apud Maronem XII. 416.

Hoc Venus obſcuro faciem circumdata nimbo
Detulit. HEINS. eadem diverſitas apud Virgil. II. Aeneid. 616. *nimbo effulgens & Gorgone ſaeva.* ubi unus Moreti, *limbo.* BURM.

119. *Portas*] *partes.* Voſſ. a m. s. & Wolff. & mox *Thelae* a m. prim.

Vergit] *mergit* Jun. vid. I. in Rufin. 364.

121. *Avibus*] *ovibus* editio Gryph. vitioſe. *volant* Junian. ed. Vicet. Parm. *quaecumque* Oxon. *furentes* etiam Junian.

122. *Depoſuere ferae*] *Depoſuere ſuum* Oxon. a m. prim.

124. *Ligurum ſe moenibus infert*] *vaſtis ſe moenibus* prim. Vatic. HEINS. *offert* Oxon.

125. *Levibus plauſtris*] *plantis* MS. & Vet. German. DELR. *plantis*, non *plauſtris*, plerique codices. nec admittendum *clauſtris*, quod Barthius commentus eſt. ſequenti verſu τὸ *in* delendum ex auctoritate eorumdem codicum. HEINS. *plauſtris* vel *pennis* Lovan.

127. *Dependit*] *dependit* Oxon. *ſollicito pollice*, ut Ovid. II. ex Pont. III. 18. *ſollicitis ſupputat articulis.* BURM.

128. *Quae moveant momenta polum*] Cum *momenta* a movendo deducantur, durius videtur *moveant momenta. foveant* putabam aliquando. HEINS.

129. *Cauſisque meantem &c.*] Mendo nulla carent exemplaria. Vet. Lib. *qui tenebras Solis, cauſſisque meantem Defectum indicat numeris?* Vicetin. *q. t. Soli c. m. Deffectum inducat numerus.* Paris. *q. t. Soli c. m. Defectum inducat numerus.* ceteri, *q. t. Solis c. m. D. videat n.* ſententiam perſpicuam reor, ſi legamus; *quis tenebras Solis, cauſſisque meantem Delectum inducat numerus.* DELR. *Soli*, & mox, *Defectum indicat*, non *videat*, aut *inducat*, cum optimis libris ſcribendum. vide notas ad Bell. Gild. 16. Minucius Felix cap. XVII. *Relinquenda vero Aſtrologis prolixa de ſideribus oratio, vel quod regant curſum navigandi, vel quod arandi metendique tempus indicant.* quae illic vera eſt ſcriptura, adſentientibus veterrimis membranis. quomodo & feſta apud Romanos indicebantur, quae non erant ſtata. male pro vul-

Ut procul adſpexit fulgentia virginis ora,
Cognovitque Deam: vultus veneratus amicos
Occurrit, ſcriptaeque notas confundit arenae.
Quum ſic Diva prior: Malli, ſincera bonorum
Congeries, in quo veteris veſtigia recti,
Et ductos video mores meliore metallo:
Jam ſatis indultum ſtudiis; Muſaeque tot annos
Eripuere mihi. pridem te jura repoſcunt.
Adgredere, & noſtro rurſum te redde labori.
Nec tibi ſufficiat transmiſſae gloria vitae.
Humanum curare genus, quis terminus umquam
Praeſcripſit? nullas recipit prudentia metas.
Adde, quod haec multis potuit contingere ſedes:
Sed meriti tantum redeunt, actusque priores
Commendat repetitus honos: virtusque reducit,
Quos Fortuna legit. melius magnoque petendum
Credis, in abſtruſa rerum ratione morari?
Scilicet illa tui patriam praecepta Platonis
Erexere magis, quam qui reſponſa ſecutus
Obruit Eoas claſſes, urbemque carinis

Ve-

vulgata ſcriptura pugnat Barthius. vide quae de hoc loquendi modo ad Senecae Oedipum obſervat exactiſſimus Gronovius v. 17. Arnobius Lib. I. *Difficiles pluviae ſata faciunt emori, & ſterilitatem indicunt terris.* quem locum etiam temere Fulvius Urſinus ſollicitaverat, ubi videndus Elmenhorſtius & Heraldus. Lucenſis, *Defectum ſignet.* paulo poſt, *veneratus*, pro *veneratur*, ſcripti. vidit Raphelengius. HEINS. *caſusque* Oxon. *Defectum dicat*, vel *diſcat*, Florent. S. Marc. Jac. Gronov. ad d. Minucii locum pro *inducat* pugnat. *indicat* etiam Aldus. de quo verbo ad Quintil. XIII. Decl. 5. & XIX. 10. *inducat* Wolf. *inducat numeris* Vicetin. *Phoebem* etiam Lovan. & Voſſ. *veneranter* cod. Barth. BURM.

132. *Fulgentia*] *pallentia* Voſſ. a m. prim.

134. *Occurrit*] *occurrunt* Oxon. *confudit* Leid. *ſcriptoque* Wolff.

135. *Mallii*] *Manli* in melioribus ſcriptis. plerique etiam, *Tum ſic.* Pal. prim. Med. & alter Moreti, *Cum ſic*, quam locutionem Naſoni ſaepe reddidimus ex optimis membranis. HEINS. *mali* Vicetin.

139. *Repoſcunt*] *popoſcunt* Wolf. a m. prim.

140. *Adgredere*] *Egredere* Oxon. a m. prim.

142. *Quis*] *quid* Leid malim, *quis t. u. Praeſcriptus?*

145. *Sed meritis tantum redeunt*] *meriti* probe prim. Vatic. quomodo emendandum clariſſimus ac politiſſimus vir Gaſpar Gevartius jam olim me monuit, cujus eruditos in hoc poëma commentarios avide exſpectamus. Locum merito ut obſcuriorem notat curis ſecundis Barthius, ſed mendoſum eſſe non eſt ſubodoratus. HEINS. Conjecerat etiam, *faſtusque priores.*

147. *Quos Fortuna regit*] *legit* jam ante annos aliquot ſcribendum vidi, ut teſtis idem mihi Gevartius. Confirmat Rhemenſis liber, cujus excerpta viro ſummo Dionyſio Petavio debemus. Nupt. Honor. 307. *Dignus quem legeres.* IV. Conſ. Hon. 47. *Digna legi virtus.* atque ita paſſim. quomodo & apud Paterculum Lib. II. cap. 103. de Tiberio: *Neque enim quaerendus erat, quem legeret Auguſtus, ſed legendus qui eminebat. Quos fortuna dedit*, vel *gerit*, conjectura eſt Barthiana in uberiori commentario. Alius apud illum malebat, *virtusque reducis Quis fortuna redit.* Sed nihil verius eſt noſtra lectione. Memini Sidonium quoque Apollinarem ſic non ſemel locutum. HEINS. vide Gronov. ad Liv. XXXIX. 52.

148. *Abſtruſa*] *obſtruſa* Junian. Oxon. *an abſtruſa* Vicet. & Parm.

150. *Qui*] Themiſtocles. DELR.

151. *Urbemque carinis Vexit*] Barthius ex ſcriptis

ma-

Vexit, & arſuras Medo ſubduxit Athenas?
Spartanis potuit robur praeſtare Lycurgus
Matribus, & ſexum leges vicere ſeverae:
Civibus & vetitis ignavo credere muro
Tutius objecit nudam Lacedaemona bellis.
At non Pythagorae monitus, annique ſilentes,
Famoſum Oebalii luxum preſſere Tarenti:
Quis vero inſignem tanto ſub Principe curam
Reſpuat? aut quando meritis majora patebunt
Praemia? quis demens adeo, qui jungere ſenſus
Cum Stilichone neget? ſimilem quae protulit aetas
Conſilio vel Marte virum? nunc Brutus amaret
Vivere ſub regno. tali ſuccumberet aulae

Fa-

malit legi, *Texit*, neſcio quos dicat ſcriptos, praeter Claverii codicem, qui eam lectionem in coronide profert. nam Pulmanniani, & omnes, quotquot ego inſpexi, pro vulgata ſtant, & recte quidem. HEINS. *urbesque* veteres cdd. praeter Aldinam.

152. *Medo*] *medio* Jun. Oxon. a m. prim. *arſuros medio* Wolf.

153. *Praeſtare*] Codex meus ſcriptus *reparare*. DELR.

Lycurgus] *Ligurgus* Lovan. Vicetin.

155. *Civibus*] *curſibus* Leid. *ignaro* alter Leid. *vetitos* Wolff. a m. prim.

157. *Annique ſilentes*] Scripti nonnulli, *animique*. unde vidi, qui *Samii* corrigendum cenſeret, ut Pythagorae diſcipulos intelligat, qui ἀκουστικοὶ propterea dicti. quale mendum & ego ex Martialis Lib. IX. Epigr. 47. delevi. vulgo legitur:

Sic quaſi Pythagorae loqueris ſucceſſor & haeres,
Propendet mento nec tibi barba minor.

Puteanorum fratrum codex, *Praependet tamen*. Vaticanus antiquiſſimus, *Propendetque minor n. t. b. tamen*, vocum ordine turbato. alius ejusdem Bibliothecae, *Dependet ſane*. excerpta Thuanaea optimae notae, *praependet ſane*. Lego,

Propendet Samia nec tibi barba minor.

Eximius vir mihique amiciſſimus Iſaacus Voſſius pulcherrimis ad Pomponium Melam Obſervationibus malit:

Propendet meta nec tibi barba minor.

Seligat lector, quam conjecturam ex duabus potiorem arbitretur. apud noſtrum tamen vulgata lectio non eſt ſollicitanda. per *annos ſilentes* quinquennium intelligit ſilentio a Pythagoraeis devotum. Laërtius in Pythagora: καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰς οὐσίας, εἰς ἓν ποιούμενοι. πενταετίαν τε ἡσύχαζον, μόνον τὸν λόγον κατακούοντες. meminerunt hujus quoque quinquennii Gellius Noct. Attic. Lib. I. cap. IX. Jamblichus vita Pythagorae; Plutarchus de Curioſitate, Lucianus vitarum Auctione, Hermotimo, & Gallo; Tzetzes in Chiliadibus; alii. Sidonius Apollinaris Carm. XV.

Aſſerit haec Samius poſt docta ſilentia luſtri
Pythagoras.

HEINS. *animi* Vicetin. & Parm. Baylius in Lexico Critico in Pythagora pag. 2316. legit, *An non Pythagorae*, interrogandi modo. refutatur in Miſcell. Obſerv. Critic. Tom. II. Vol. II. pag. 210. BURM.

158. *Preſſere*] *fregere* Mazarin. eleganter, amat enim hoc verbum Claudianus. HEINS. *praeferre* Lovan. a m. prim. qui & *Talenti*, ut & Leid. & Wolf. cum gloſſa: *Alexandrini. Formoſum* etiam Junian.

160. *Aut quando*] *aut quondam* Oxon. *majora dabuntur* cod. Barth.

162. *Cum Stilichone*] a *Stilichone* Junian.

Pertulit] Vetus liber, *protulit*. DELR. Male vulgo *pertulit*, contra fidem praeſtantiorum codicum, & tamen eam ſcripturam tuetur Barthius. HEINS. *quem protulit* Jun. Leid. & Lovan. vid. Schott. II. Obſerv. 55. *vel marte tuo* Wolff. a m. prim.

164. *Sub regno tali*] Hic locus valde anceps, & lubricus. o Claudiane: videris enim de tuo Stilichone plus nimio gloriari, ſed haec ad laudem Honorii referas licet. CLAVER. *Vivere ſub regno.* ita diſtinguendum cum melioribus membranis, idque vidit Barthius ac monuit. HEINS.

Succumberet] *procumberet* Voſſ. quod forte melius, & ſupplicem fore notat. vid. ad Ovid. IV. Triſt. II. I. & ita noſter aliquoties utitur. non igitur victum Fabricium ſuccubiturum, ſed ſponte aulae tali acceſſurum ſupplicem dicit, & obſecuturum ejus imperiis. BURM.

167.

Fabricius. cuperent ipſi ſervire Catones.
Nonne vides, ut noſtra ſoror, Clementia, triſtes
Obtundat gladios: fratresque amplexa ſerenos
Adſurgat Pietas: fractis ut lugeat armis
Perfidia, & laceris morientes crinibus hydri
Lambant invalido Furiarum vincla veneno?
Exſultat cum Pace Fides. jam ſidera cunctae
Liquimus, & placidas inter diſcurrimus urbes.
Nobiſcum, Theodore, redi. ſubit ille loquentem
Talibus: Agreſtem dudum me, Diva, reverti
Cogis; & infectum longi rubigine ruris
Ad tua ſigna vocas? nam quae mihi cura tot annos
Altera, quam duras ſulcis mollire novales?
Noſſe ſoli vires, nemori quae commoda rupes,
Quis felix oleae tractus, quae gleba faveret
Frugibus, aut quales tegeret vindemia colles?
Terribiles rurſum lituos veteranus adibo,
Et deſueta vetus tentabo caerula vector?
Conlectamque diu, & certis utcumque locatam
Sedibus, in dubium patiar deponere famam?
Nec me, quid valeat Natura fortior uſus,
Praeterit, aut quantum neglectae defluat arti.
Deſidis aurigae non audit verbera currus:

Nec

167. *Fratresque*] *fratres* editiones & ſcripti plurimi, ſed ex Oxon. & Leid. *fratresque* Heinſius protulit & ex Juniano altero.

170. *Vincla veneno*] *colla* prim. Medic. unus Vaticanus & Palatinus. rectius, ſi quid video. delirium certe eam ſcripturam Barthius appellare non debuit. ſequenti verſu malim, *Exſultet*, ut a ſuperioribus oratio depéndeat, atque ita Vaticanus chartaceus. HEINS.

171. *jam ſidera*] *cōmia* Junian.

172. *Liquimus*] *Linquimus* Vicetin. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. Raphel. ſed ſcripti & Ald. *Liquimus*.

173. *Nobiſcum Theodore, redi*] *veni* Gyrald. malim & verſu praecedenti *placitas urbes*. HEINS.

176. *Numquam mihi cura tot annis*] *Nam quae mihi* vetuſtiores libri. *annos* etiam Ambroſianus unus. bene. diximus bello Gildon. v. 153. HEINS. *quae tibi* Oxon.

178. *Quae commoda*] *accommoda* malebat Heinſius. vide ad IV. Conſ. Honor. 327.

180. *Quales*] *qualis* Oxon. Leid. forte etiam praeſtaret, *quales legeret vindemia colles*. nam agitur de eligendo ſolo, cuique frugi ferendae apto. BURM.

183. *Utcumque*] *utrimque* Oxon.

184. *Deponere*] Heinſius conjecerat olim *ſeponere*. Barthius capit pro *deponi*. male. ita II. in Rufin. 387. *patiarne audire ſatelles*. Ovid. XIV. Met. 466. *perpetiar memorare tamen*. plura vide apud Goldaſt. ad Valerian. p. 35. ubi docet *patiar facere* idem fere eſſe quod *faciam*. vid. & infra 276. & ſupra IV. Conſ. Honor. 2. Bell. Gildon. 266. & saepius apud noſtrum. Si *deponere* diſpliceat, poſſet *me ponere* legi, ut *ponere* & *locare* ſint deſumpta a pecunia, quae certis nominibus collocata, deinde relecta ponitur in dubium, id eſt in periculum. Horat. Epod. II. vs. ult.

Omnem relegit Idibus pecuniam,
Quaerit Kalendis ponere. BURM.

185. *Nec me*] *Ne me* Lovan.

187. *Currus*] *curſus* Oxon.

188.

Nec manus agnoſcit, quem non exercuit, arcum.
Eſſe ſed injuſtum fateor, quodcumque negatur
Juſtitiae. tu prima hominem ſilveſtribus antris
Elicis, & foedo detergis ſecula victu.
Te propter colimus leges, animoſque ferarum
Exuimus. nitidis quiſquis te ſenſibus hauſit,
Inruet intrepidus flammas, hiberna ſecabit
Aequora: confertos hoſtes ſuperabit inermis.
Ille vel Aethiopum pluviis ſolabitur aeſtus:
Illum trans Scythiam vernus comitabitur aër.
Sic fatus, tradente Dea, ſuſcepit habenas
Quatuor, ingenti Juris temone refuſas.
Prima Padum Tiberimque ligat, crebriſque micantem
Ur-

188. *Agnoſcit*] *agnovit* Oxon.

189. *Quodcumque*] *quaecumque negantur* Wolf.

190. *Antris*] *annis* Voſſ. a m. prim.

191. *Detergis*] *deterges* Oxon. Leid. ita & I. in Eutrop. 268. MSS. & II. 375. vid. Lambin. & Torrent. ad Horat. I. Od. VII. 15. BURM.

192. *Animoſque ferarum Exuimus*] Malim *Exuimur*, frequentiſſimo poëtis Graeciſmo. HEINS.

193. *Senſibus*] *mentibus* Oxon. *ſe ſenſibus* Wolff.

194. *Inruet intrepidus flammis*] *flammas* prior Moreti, & optimus Vaticanus a manu ſecunda. quod elegantius. in Epigram. XXVII. 5.

Sic ope ſanctorum ne barbarus irruat Alpes.

Prudentius Apotheoſi vs. 480.

Ecce Geraſenos legio irruit effera porcos.

ubi tamen *ruit* in veterrimis codicibus legitur. Guntherus Ligurini Lib. IV.

Teutonus hoſtilem cum civibus irruit urbem.

& Lib. IX.

Protinus hoſtiles infeſto milite fines
Irruit.

Avienus Deſcriptione Orbis,

——— *viriles ſulcans terras Achelous*
Irruit Hadriaci tergum maris.

Ammianus Lib. XVII. *Has enim oras Parthiſcus irruens obliquatis meatibus Iſtro miſcetur.* Minucius Felix Octavio, de fulminibus agens, cap. V. *Adeo paſſim cadunt, montes irruunt, arboribus incurrunt, ſine delectu tangunt loca ſacra & profana.* ubi perperam *diruunt* reponitur. Valer. Flacc. III. 148.

——— *gravis irruit Othrum*
Phleias, & trepido Pollux inpingitur Hebro.

ubi *invenit* perperam nunc circumfertur. ſequenti verſu, *confertos hoſtes*, & *inermis* legendum. ſic *arma conferta*, & *conferta legio* apud Silium. vulgo *conſertos* & *in armis*. HEINS. *conſertos inermis* omnes fere edd. Parm. Junt. Iſing. *confectos* duo Barthii. *confertos inermis* Wolf. *conſertus* & *confertus* ſemper fere permutata. ut notavi ad Valer. Fl. III. 274. & ſaepe alibi.

195. *Conſertos hoſtes*] Repono ex veteri libro, *confertos*. DELR.

196. *Ille vel*] Vetus liber, *per*. DELR.

Ille vel Aethiopum pluviis ſolabitur aeſtus] Pluvia ſolatur aeſtum, quia temperat ac frangit. Hoc ergo vult, Juſtitiam vice pluviae functuram apud Aethiopas, ac nimios aeſtus mitigaturam. Tacite autem tranquillitatem animi ſubindicat, quae per Juſtitiam acquiritur & comparatur. Aeſtuavit in hoc loco plus quam vellem doctiſſimus Barthius. Libri noſtri manu exarati nihil variant, altero Moretano deterioris notae excepto, qui cum Delriano, *Ille per Aethiopum*, ſed ea non eſt illius codicis praeſtantia, cui multum deferas. HEINS. *Ille per* etiam Oxon. quid ſi legatur, *per Aethiopas*? ſed vitium latere puto in τῷ *pluviis*. nam hoc nihil inſoliti, quum omnes ibi viventes pluviis ſolentur aeſtum. forte, *nec Aethiopum pluviis ſ. ae.* ſine pluviis etiam aeſtum feret. BURM.

197. *Illum trans Scythiam*] *Tanaim* prim. Mediceus & Palatinus. placet. HEINS.

198. *Habenas*] Hic profecto exprimitur dignitas Praefecti Praet. Occidentis, ſub quo Italia, Illyricum occidentale, Africa, id eſt ejus ſeptem Provinciae, in queis fuit conſtitutus etiam Praefectus Gildoniaci patrimonii. CLAVER.

199. *Juris*] *vires* Oxon.

200. *Prima Padum Tiberimque ligat*] Duos celebriores Italiae fluvios conjungit. Cl. tamen Blondellus *Trebiamque* malit. ſequenti verſu pro *Lydos* Raphelengius ex conjectura Viri illuſtris, *Lybias*. nec diſſentio. quod & Barthius amplectitur. Tentabam olim *Numidas*, ut Bell. Gildon. 93. *Numidae Gildonis erunt?* HEINS.

Mi-

Urbibus Italiam: Libyas Poenosque ſecunda
Temperat: Illyrico ſe tertia porrigit orbi:
Ultima Sardiniam, Cyrnon, trifidamque retentat
Sicaniam, & quidquid Tyrrhena tunditur unda,
Vel gemit Jonia. nec te tot limina rerum,
Aut tantum turbavit onus. ſed ut altus Olympi
Vertex, qui ſpatio ventos hiemesque relinquit,
Perpetuum nulla temeratus nube ſerenum,
Celſior exſurgit pluviis, auditque ruentes
Sub pedibus nimbos, & rauca tonitrua calcat:
Sic patiens animus, per tanta negotia liber

Emer-

Micantem] *meantem* Oxon. *meantem* vel *manentem* Lovan.

101. *Lydos*] ſatis conſtat quare *Lydius Tibris* dicatur a Virgilio, cum non ſit in Lydia. Horatius: *Non quia Maecenas Lydorum quidquid Etruſcos*, vide reliqua. Claver.

202. *Illyrico orbi*] *Illyricae urbi* Junian. *Illyrica orbi* Oxon.

203. *Cirnon*] ego *Cyrnon* ſcriberem, ἡ δὲ Κύρνος, ait Stabo, ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καλεῖται Κόρσικα. quae ſub Italiae praetorio continebatur. quare non ſequor eum MS. qui *Syrmum*, praeſertim cum has inſulas ſibi vicinas invicem enumerare conjungereque voluerit. *Trifidam*, τρίδειρον, ut Lycophron. vel τρικάρηνον, ut Oppianus. Delr. Corſicam intelligit. Strabo, Κύρνος ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καλεῖται Κόρσικα. Caeterum Corſica, Sicilia, Sardinia ſunt tres e xvii. Provinciis Italiae. Claver. *Sinumam* Jun. *Smirnam* Oxon. *Smirna* Vicetin. *Syrinum* Lovan. *Sirmum* Leid. *Syrmum* Wolff. a m. prim. *Syrram* m. s. *trifidamque recepit* Junian.

204. *Tunditur unda*] Et hic Scaligeri conjecturam Raphelengius expreſſerat. quod Puteana excerpta, Rhemenſis, & Ambros. unus confirmant. vulgo *funditur*. Catullus Carm. xi.

Litus ut longe reſonans Eoa
Tunditur unda.

nam ſic ſcribendum, non *reſonante*. Virgil. v. Aeneid. 124.

Eſt procul in pelago ſaxum, ſpumantia contra
Litora, quod tumidis ſubmerſum tunditur olim
Fluctibus.

Tibullus Lib. ii. Eleg. iv.

Stare vel inſanis cautes obnoxia ventis,
Naufraga quam vaſti tunderet unda maris.

Horatius Epod. xvii.

Non ſaxa nudis ſurdiora navitis
Neptunus alto tundit hybernus ſalo.

Guntherus Ligurini Lib. iv.

Nec mora: Dalmatici qua fluctibus aequoris Ancon
Tunditur.

Priſcianus Perlegeſi,

Poſt haec Aeoliae tellus praetenditur orae,
Fluctibus Aegaei primis quae tunditur alti.

Statius ix. Theb. 465.

Spumeus aſſultans fractaque retunditur unda.

Prudentius Cathem. Hymn. vii. vs. 129.

Salſosque candens ſpuma tundit pumices.

unus Medic. *finditur.* alius, *clauditur*, quomodo & Vaticanus ſecundus cum Palatino. qui, *clauditur urna.* forte, *plauditur.* quatuor, *refunditur.* Heins. *funditur urna* in ora Cod. Moreti. ſed urnam mari qui tribuat, ignoro. Burm.

205. *Vel gemit Jonia*] *Vel genuit Roma* Wolff.

Nec te tot limino rerum] *lumina* Barthius. quomodo complures ex noſtris. inter quos & optimus Vaticanus. tres alii, *tot te limina.* malebam olim, *culmina.* ut Lib. i. in Rufin. 21. *jam non ad culmina rerum Injuſtos creviſſe queror.* & ſic Claverii editio. ſed cum in quatuor codicibus, *Nec te molimina rerum* offenderim, omnino ſcribendum videtur, *nec tot molimina rerum.* Ovid. xv. Met. 578.

Magna quidem rerum molimina vidit in extis.

& i. ex Pont. ii. 75.

Magna tenent illud numen molimina rerum. Heins.

206. *altus*] *alter* Oxon. & mox *reliquit.* quod & Vicetin. & Parm.

208. *Violatus*] Omnes veteres libri ſcripti & excuſi, *temeratus.* Delr. *violatus* Aldus ſolus ex antiquis. vid. ad Ovid. vii. Metam. 135.

211. *Sic patiens animus*] *animo* tredecim ſcripti. unus *animos.* duo, *animi.* quod verum puto. vide notas bell. Gildon. 281. Heins. vide ad Ovid. Remed. Amor. 123. hic tamen *animus patiens* retinendum. Ovid. iv. ex Pont. x. 9.

Exemplum eſt animi nimium patientis Ulixes.

& contra *inpatiens animus* Remed. 123. Burm.

112.

Emergit, ſimilisque ſui: juſtique tenorem
Flectere non odium cogit, non gratia ſuadet.
Nam ſpretas quis opes, intactaque pectora lucro
Conmemoret? fuerint aliis haec forte decori:
Nulla poteſt laus eſſe tibi, quae crimina purget.
Servat inoffenſam divina modeſtia vocem.
Temperiem ſervant oculi, nec lumina fervor
Aſperat, aut rabidas ſuffundit ſanguine venas,
Nullaque mutati tempeſtas proditur oris.
Quin etiam ſontes expulſa corrigis ira,
Et placidus delicta domas. nec dentibus umquam
Inſtrepis horrendum, fremitu nec verbera poſcis.
Qui fruitur poena, ferus eſt, legumque videtur
Vindictam praeſtare ſibi. quum viſcera felle
Canduerint; ardet ſtimulis, ferturque nocendi
Prodigus, ignarus cauſſae. Dîs proximus ille eſt,
Quem ratio, non ira, movet: qui, facta rependens,
Conſilio punire poteſt. mucrone cruento
Se jactent alii, ſtudeant feritate timeri,

Ad-

212. *Tenorem*] *timorem* Jun. an *rigorem*?

214. *Spretas*] *ſumptas* Lovan. ita & ſupra 93. variavit.

215. *Fuerint aliis baec forte decora*] *decori* optimus Vaticanus. Superiora rectius ſic legantur, ſi per libros liceat,

Nam ſpretas quid opes intactaque pectora lucro
Commemorem? Heins. *fuerunt* Voſſ. *fiunt* Oxon.

217. *Modeſtia*] Hic locus valde notabilis; ſunt enim multi adeo ſtolidi, ut ſi quibusdam virtutibus excellere ſe ſentiant, id quaſi per compita velint publicari. Saltem ea vitia, quibus non urgeri ſe putant, palam deprecantur, quod alienum eſt a modeſtia. ad hunc locum facit Ep. 11. Plin. *Mitto*, inquit, *ut oculos animumque contineat, ſunt baec magna, ſed in alio, in boc vero minima, ſi cum ceteris virtutibus comparentur.* Claver. *potentia mentem* Junian.

219. *Rabidas*] Membranae *rapidas.* Delr. *rapidas* Oxonienſes duo, Lovan. & Pulm. fortaſſe ſcripſerit,

—— *rabies ſuffundit ſanguine venas.*

nam *fervorem* huic etiam verbo non ſatis apte accommodari puto. Valer. Flacc. III. 216. *Et rabie magis ora calent.* ubi ſimilia in notis videbis. *diffundit* Ald. 1ſingr. ſed *ſuffundit*, quod & ed. Vicetina habet, unice verum. ſic Statius I. Theb. 106. *ſuffuſa veneno tenditur.* vid. & ad Sil. Ital. XI. 219. & alibi ſaepe. Virgil. I. Georg. 430. inſoléntius dixit, *ſi virgineum ſuffuderit ore ruborem.* Burm.

Suffundit ſanguine venas] Non *diffundit*, ad Statium Gronovius in Omiſſis Diatrib. p. 401. ex antiquis libris. recte. noſtri propemodum omnes accedunt. Heins. *ſuffundit* Wolf.

223. *Verbera poſces*] *verba repoſcis* Oxon. duo, Wolf. Leid. Lovan. & MSS. apud Schottum Lib. II. Obſerv. 55. Sed licet *verba* & *verbera* ſaepe confundi ſciam, & ad Sueton. Aug. XIII. notaverim, non tamen hic admittam. de verbo *poſcere* multa Heinſius dedit ad Lib. II. in Rufin. 298. *ſtrepitu* etiam Jun. & Oxon. talis ille centurio, *cedo alteram* dictus, qui fracta vite in tergo militis, alteram clara voce, ac rurſus aliam *poſcebat*, teſte Tacito I. Annal. 23. Burm.

224. *Qui fruitur*] De hac feritate dictum eſt in Rufinum. Seneca, *ferina rabies eſt ſanguine & vulneribus gaudere.* ipſe Nero, ait Tacitus, *ſubtraxit oculos, juſſitque ſcelera, non ſpectavit.* Claver. vid. ad Quintil. Declam. VII. I.

227. *Ignarus cauſſae*] *ignarus curae* Lovan. quod ſatis commodo ſenſu explicari poteſt. & *cura* & *cauſſa* paſſim in ſcriptis commutata. vid. ad Ovid. II. Amor. XII. 17. III. Faſt. 249. & ſaepe apud Virgilium & Lucanum, & noſtrum in Bell. Getic. 302. Laud. Seren. 189. Burm.

230. *Jactent*] *jactant* Junian. *feritate Tyranni* Voſſ. forte, *tumeant feritate tyranni.*

231.

Addictoque hominum cumulent aeraria cenſu.
Lene fluit Nilus, ſed cunctis amnibus exſtat
Utilior, nullo confeſſus murmure vires.
Acrior ac rapidus tacitas praetermeat ingens

231. *Abductoque*] Hoc loco germanum eſt, *Addictoque*, hoc eſt, damnato adjudicatoque. Plautus: *addicet Praetor familiam totam tibi.* Deir. *Addicto* meliores noſtri, vidit quoque Raphelengius. Heins. *Abductoque animum* Oxon. *ſimulent* Jun. *ſenſu* idem.

232. *Lene fluit*] Teſtatur id Lib. I. Diodorus. Delr. Qua ratione lene fluat, docet Plinius Hiſt. Curtius vero docet, *altiſſima quaeque flumina minimo ſono delabi.* Claver.

Exſtat] *exit* duo codices. vid. ad Lucan. x. 216.

233. *Utilior*] Quotannis enim Aegyptum irrigans, ne imbribus ea egeat, aut ulli terrarum foecunditate concedat, efficit. Tibullus: *Te propter nullos tellus tua poſtulat imbres, Arida nec pluvio ſupplicat herba Jovi.* poſterius hemiſtichion Senec. Natur. Quaeſt. Lib. IV. non nominato auctore, ad verbum deſumſit. Illud de Nilo memoria dignum ab Aeliano memoratur, cjus aquam non mulieres modo, quod Ariſtoteles prodidit, ſed pecudes etiam fecundas reddere. quare tantae utilitatis flumen variis Poëtae epithetis decorarunt. a Dionyſio ποιόζωτος, ab Oppiano πυρόφορος, a Parmenone Byzantio Αἰγύπτιος Ζεὺς dicitur. Latini poëtae *fecundum*, *placidum*, *fertilem*, *imbriferum*, nuncuparunt. quin imo Silius *ſacrum* nominavit. quia, Aeliano teſte, Nilum eumdem, quem Oſirim credebant, vel quia Nilum Aegyptii conſecrarunt, auctore Heliodoro in Hiſtor. Aethiop. & Philone, περὶ βίου Μωυσέως. γ. Delr.

Nullas confeſſus] prim. Vatic. *nullo.* rectius. ſuperiori verſu pro *ſed cunctis amnibus*, idem, *cunctis ſed amantibus.* forte, *cunctis ſed & amnibus.* Heins. *confectus* Wolff.

Murmure] MS. meus *robore*, ſed in margine correctum, ſic ut in aliis. Delr. *robore* MS. Schotti II. Obſ. 55.

234. *Acrior & rapidus*] Ita ſcripti octo. primus Vatic. & multi alii *ac. Acrior ac rapidus tacitas.* duo, *aut.* unus *ut.* Lucenſis *ad.* Cl. Gevartius, *Acrior it* conjiciebat. in Claveriano *Acrior at Rhodanus*, quod perperam arriſit Barthio. duos enim maximos fluvios conjunxit Nilum & Hiſtrum, idque exemplo Lucani ac aliorum. pro *exſtat* Mazarinianus & Junian. *exit.* quod malo. pro *tacitas ripas* fruſtra alii *tactas*, vel *fractas*, vel *tractas*, vel *raptas.* Maronis illa videtur reſpexiſſe IX. Aeneid. 30.

Ceu ſeptem ſurgens ſedatis amnibus altus
Per tacitum Ganges, aut pingui flumine Nilus
Cum refluit campis.

Liris apud Silium Lib. IV. 352. *fonte quieto Praeſtringit tacitas gemmanti gurgite ripas.* Stat. IV. Silv. III. 89.

Qualis Cinyphius tacente ripa
Poenos Bagrada ſerpit inter agros.

de Nilo Lucan. x. 328.

——— quos inter in alta
It convalle tacens jam moribus unda receptis.

quam veram illic lectionem eſſe jam alii viderunt. *pigra vado Langia tacenti* apud Statium Theb. IV. 51. & mox,

Una tamen tacitas, ſed juſſu numinis, undas,
Has quoque ſecreta nutrit Langia ſub umbra.

Lib. III. 259. *tacent exhauſti ſolibus amnes.* Naſo III. Faſt. 652.

Suſtinuit tacitas conſcius amnis aquas.

Pont. IV. Eleg. x.

Et tacite peragens lene Melanthus iter.

Heins. *Acrior at rapidus* Vicetin. Junt. Iſingr. Raphel. *Acrior ac rapidus* Parm. *tractas* Ald. *tactas* Wolff. Non video Barthio probari *Acrior at Rhodanus.* immo ſuſpectam habet hanc lectionem. ipſe in priori editione corrigebat, *Acrior at rapidis*, vel *Acrior ac rapidus.* in altera *Carior at rapidis.* ibi diſtinguens & ad Nilum referens. locus ſine dubio corruptus. ſi enim *Acrior & rapidus* ſit, neſcio quid hic adducatur in exemplum clementiae. nec tria epitheta, *Acrior*, *rapidus*, *ingens* cumulata placent. ego duarum vocum *rapidus & tacitus* alteram eſſe puto corruptam, & mendam natam ex non diſſimili ſono, ut confunderunt illas librarii ad Ovid. xv. Met. 778. praeterea in Juniano erat, *rapidas tacitus.* quod ferri non poteſt, quia minime tacitus ipſe Danubius, qui per vortices & cataracta volutus magnum edit murmur, & a ſonitu nomen accepiſſe *Tonauw* quibusdam perſuaſum fuit. alii *tractas* & *tactas*, teſte Heinſio. forte legi poſſet,

Acrior at tractu tacitas praetermeat ingens
Danubius ripas.

Acrior eſt Danubius Nilo, ſed quia ingens eſt & ſpatioſus, tractu, id eſt non rapiens, ſed licet incitato, aequali tamen tenore labens, praetermeat ripas innoxius, non ſecum ferens arbores, arva &c. ideo vero in verbo *praetermeat* vis eſt, non laedendi ripas, quae idcirco tacitae dicuntur, quia non habent quod querantur. Conjectura Gevartii *Acrior it* poſſet firmari ex Ovid. Remed. 651.

Flumine perpetuo torrens ſolet acrius ire.

 ſed

Danubius ripas, eadem clementia ſani
Gurgitis inmenſum deducit in oſtia Gangen.
Torrentes inmane fremant, laſſisque minentur
Pontibus: involvant ſpumoſo vortice ſilvas.
Pax majora decet. peragit tranquilla poteſtas,
Quod violenta nequit: mandataque fortius urguet
Imperioſa quies. idem praedurus iniquas
Accepiſſe preces: rurſus, quae digna petitu,
Largiri facilis: nec, quae comitatur honores,
Auſa tuam leviter tentare ſuperbia mentem.
Frons privata manet. non ſe meruiſſe fatetur,

Qui

ſed vellem tunc in toto verſu ſenſum rotundum exhiberi. *tacitis* porro his *ripis* non obſtant illa Valer. Flacc. VII. 218.

Torvus ubi & ripa ſemper metuendus utraque
In freta per ſaevos Hiſter deſcendit Alanoe.

Ibi enim barbarae & feroces gentes ad utramque ripam intelligendae. ut Ovid. IV. ex Pont. IX. 76. *& illo Ripa ferox Iſtri ſub duce tuta fuit. tractu* vero reſpicit longitudinem & ſpatium, quo omnes fere fluvios ſuperat, ut Mela & alii Geographi, & ipſa res docet. Sed Claudianum hic veritati non litaſſe clamabit Seneca, qui Lib. III. Natur. Quaeſt. 27. agens de diluviis & fluminum exundationibus, ait, *Quid tu eſſe Rhodanum, quid putas Rhenum, atque Danubium, quibus torrens etiam in canali ſuo curſus eſt, cum ſuperfuſi novas ſibi fecere ripas, ac ſciſſa humo ſimul exceſſere alveo?* & mox, *Cum Danubius non jam radices ac media montium ſtringit, ſed juga ipſa ſollicitat, ferens ſecum madefacta montium latera, rupesque dejectas, & magnarum promontoria regionum, quae fundamentis laborantibus a continente receſſerunt.* Neſcio quid dicam, niſi Poëtas, ut naturae & rerum dominos, fingere, non quae vera ſunt, ſed eſſe poſſunt, & ut rei, quam ſub manibus habent, adcommodatum illis videtur. ita lentos & rapidos facere ſolere fluvios eosdem vidimus ad Valer. Flacc. V. 180. BURM.

235. *Clementia ſaevi Gurgitis*] *ſani* ſcripti plerique. ſic contra *inſanae aquae* apud Poëtas. aſſecutus etiam eſt elegantiam hujus lectionis Barthius curis poſterioribus. HEINS. *dementia* Junian. & duo Oxon.

236. *Diducit*] Ita Raphelengius & Barthius, quos ſecutus Heinſius. MSS. vero omnes fere & olim editi, *deducit*, niſi quod Iſingr. Gryph. Colin. *deduxit*, quaſi jam deducere deſiiſſet. ſed vera lectio, & decurrenti fluvio propria eſt, *deducit*. Ovid. I. Metam. 582. de amnibus,

In mare deducunt feſſas erroribus undas.

Scio quidem Nilum *diſcretum* in oſtia ſeptem & *digeſtum* dici ab Ovid. V. Met. 324. & IX. 773. ſed MSS. ſequendos exiſtimo, non tamen pugnaturus, ſi quis *diducit* praeferat. ſed tunc non convenire mihi videtur epitheton *ſani* flumini huic, quum & ſaevus fluvius uno alveo fluens, cum diducatur in oſtia, placidior fieri debeat, diviſa copia aquarum unius alvei in ſeptem, aut plura oſtia. praeterea Aldus edidit *emenſum*, quaſi jam iter omne & curſum emenſus eſſet. licet vero noſter accuſativum adjungere ſoleat, ut IV. Conſ. Honor. 371. & Epithal. Pallad. 66. tamen *emenſum Gangem* capere poſſumus, ut *emenſas noctes*, *emenſum annum* & ſimilia, quae produxit doctiſſimus Markland. ad Stat. II. Silv. V. 7. magis tamen placet hic vulgatam retinere; majora enim flumina brevioribus torrentibus opponuntur. BURM.

Gangem] Flumen illud magno cum fragore ipſis ſtatim montibus erumpit: dein ubi mollis contigit planities, in quodam lacu hoſpitatur; inde lenis fluit. notum eſt illud: Ἀσσυρίου ποταμοῖο μέγας ῥόος de Euphrate. CLAVER.

237. *Lapſisque minentur Pontibus*] Melior ſcriptorum pars *laſſisque*, quod verum. diximus nonnihil Lib. III. de Rapt. 352. Barthius tamen vulgatam malit. *laſſa procellis ratis* Lib. I. in Rufin. 278. ut illic emendamus. HEINS. *laxisque* Oxon. *laxique* Junian. forte, *quaſſisque*.

239. *Decet*] *docet* Vicetin.

240. *Violenta*] *violata* Oxon.

242. *Quae digna*] *quosque digna* Junian.

243. *Largitor facilis*] Alii, *Largitur. Largiri* olim conjiciebam, quod in ſex codicibus poſtea deprehendi, quos inter Palatinus, Barthio quoque inſpectus, nec intellectus hoc loco tamen. unus *Largiris*. egimus de hoc loco ad III. Conſ. Honor. 89. Vaticanus optimus a manu prima, *Largior &*, quae lectio in nonnullis aliis etiam occurrit membranis. HEINS.

244. *Leviter*] *leniter* vitioſe Vicetin.

245. *Frons*] *Mens* Oxon. Leid. *non ſe* editi olim.

nec

Qui creviſſe putat: rigidi ſed plena pudoris
Elucet gravitas, faſtu jucunda modeſto.
Quae non ſeditio, quae non inſania vulgi
Te viſo lenita cadat? quae diſſona ritu
Barbaries, medii quam non reverentia frangat?
Vel quis non ſitiens ſermonis mella politi
Deſerat Orpheos blanda teſtudine cantus?
Qualem te legimus teneri primordia mundi
Scribentem, aut partes animae: per ſingula talem
Cernimus, & ſimiles agnoſcit pagina mores.
Nec dilata tuis, Auguſto judice, merces
Officiis. illumque habitum, quo jungitur aulae
Curia, qui ſocio proceres cum Principe nectit,
Quem quater ipſe gerit, perfecto detulit anno:
Depoſuitque ſuas te ſuccedente curules.
Creſcite virtutes, fecundaque floreat aetas;

Inge-

nec te Wolff. mox, *qui*, *quae*, vel *quod creviſſe* Oxon. *quem creviſſe* Wolff. *putet* Vicetin. *plena cruoris* Junian. a m. pr. qualis diverſitas in ſcriptis apud Stat. IX. Th. 395. *timoris* Wolff. BURM.

246. *Qui*] Vetus liber, *Quod.* ſi varietas, ut ſit, lectionis mendum tegit, facile inducor, ut emendem *Quo*, eritque ſententia: fatetur ſe ea dignitate indignum, qua ad altius fortunae & dignitatis faſtigium evectus eſt. DELR.

247. *Jucunda remoto*] *modeſto* Iſingr. Aldus, & aliqui ex noſtris membranis, etiam ſchaedae Gudianae. *faſtum modeſtum* eleganter vocat aliquid temperati mediique inter faſtum & modeſtiam. mox pro *inſania*, Pricaeanus *vaeſania.* HEINS. *modeſto* etiam Vicetin. & Parm.

249. *Cadat*] *cadit* Junian. *diſſona rictu* Oxon. an pro *victu*?

250. *Barbaries media*] Locus corruptus. Livinejus, *Media barbaries.* Scaliger, *Barbaries Medo*, unus liber ex noſtris, *medio*, alius, *mediam*, quod Barthio in editione priori placebat. Pricaeanus, *mediis*, vel *mediam.* Ambroſianus optimus, *medii.* vere. quomodo in Electis primus reſtituit Cl. Gevartius. vide notas Lib. II. in Rufin. 309. neque aliter Claverius edidit, haud dubie ex Cujacianis libris, eamque lectionem Barthius quoque pro genuina curis ſecundis eſt amplexus. HEINS.

252. *Deſerat Orpheos*] Locus Barthio mendi ſuſpectus, qui *Deferat* malit. *Diſceret* editio Camertis. Ego nihil temere immutem. Quis, inquit, Orpheos cantus non deſerat auditor, tui eloquii melle delinitus? *blanda formidine* optimus Vaticanus a manu prima. HEINS. Sed quo referas *blanda teſtudine*? an *cantus blanda teſtudine* pro *blandae teſtudinis*? ut illae locutiones ſaepe utroque caſu occurrunt. vid. ad Phaedr. II. 5. ſed hoc durius mihi videtur, qui malim, *Orphea blandos teſtudine cantus.* BURM.

254. *Talem*] *tale* Ald. & pro *Cernimus*, *Credimus* Oxon. & *agnoſcat* alter a m. pr. mutavimus diſtinctionem, *animae: per ſingula talem Cernimus*, ſecuti editiones priores. BURM.

257. *Illumque habitum*] Conſularem togam. DELR.
Jungitur aulae Curia] *jungimur aulae curis* Wolff. *aula Curis* Leid. *aulae Curis*, Oxon. & Pulm.

258. *Socios proceres cum Principe jungit.*] *ſocio* quatuor ſcripti. concinne. ſic & Barthio judicante. mox *refloruit* pro *fecundaque floreat* quatuor libri. diſtingue, *fecundaque floreat aetas Ingeniis. patuit* etiam & *ſtat* legendum cum melioribus. alii, *pateat* & *ſtet*, quod fruſtra ſecutus Raphelengius. *Stat labor* optimus Vaticanus, & *Creſcant virtutes* paulo ante. Raphelengiana lectio Barthium habet approbatorem. HEINS.

259. *Quater*] *pater* Vicetin. ut & aberrarunt operae Lib. I. in Eutrop. 489. *Quam pater* Jun. *perfecto anno* dixit, ut Mallius eſſet ordinarius, non ſuffectus conſul, & Kal. Jan. iniret magiſtratum. BURM.

260. *Suas*] *tuas* Oxon.

261. *Creſcite*] *Creſcant* manus viri docti in ora edit. Vicetin. & codices Heinſii. & mox *ſurgant.* credebant enim non convenire ſequenti *floreat.* ſed hoc non debet negotium faceſſere viris doctis; variatio enim illa modorum frequens. vid. ad Rutil.

Ingeniis patuit campus, certusque merenti
Stat favor: ornatur propriis induſtria donis.
Surgite ſopitae, quas obruit ambitus, artes.
Nil licet invidiae, Stilichon dum proſpicit orbi,
Sidereusque gener. non hîc violata curulis,
Turpia non Latios inceſtant nomina faſtos.
Fortibus haec conceſſa viris, ſolisque gerenda
Patribus, & Romae numquam latura pudorem.
Nuntia votorum, celeri jam Fama volatu
Moverat Aonios, audito Conſule, lucos.
Concinuit felix Helicon, fluxitque Aganippe
Largior, & docti riſerunt floribus amnes.
Uranie redimita comas, qua ſaepe magiſtra
Mallius igniferos radio deſcripſerat axes,
Sic alias hortata Deas: Patimurne, ſorores,
Optato procul eſſe die? nec limina noſtri
Conſulis, & ſemper dilectas viſimus aedes?

No-

el. I. 155. & ad Lucan. IV. 357. BURM.

Fecundaque floreat &c.] Barthius legit:

——— *fecundaque floreat aetas,*
Ingeniis pateat campus, certusque merenti
Stet favor, ornetur &c.

patuit & *ſtat* Wolf. dubium an *ingeniis* cum *floreat*, an *patuit*, jungendum. mihi ultimo videtur cum editionibus priſcis, quia hoc utitur argumento, ut virtutem exerceant, quia campus, id eſt honores olim in campo dari ſoliti, nunc patuit ingeniis, id eſt doctis, & favor ſtat merentibus certus, & hinc firmari etiam poteſt lectio apud Phaedr. Lib. II. Epilog. quam amplexi ſumus,

Aeſopi ingenio ſtatuam poſuere Attici,
Patere honoris ſciant ut cunctis viam.

ſi *pateat* legatur, optantis eſſet, nunc conſule facto tam docto, & ſine ullo ambitu, adparet jam patuiſſe; quare hortatur reliquos, ut ejus veſtigiis inſiſtant, *Creſcite* &c. *Surgite.* male in Oxon. *ingenuis.* malim praeterea ex ſcriptis, qui *reſloruit* habent, *fecunda refloreat aetas*, *Ingeniis patuit* &c. *que* centies in *re* conmutatum. vid. ad Conſ. Olybr. 7. & 39. BURM.

265. *dum proſpicit orbi*] *cum pr. urbi* Junianus. & mox idem, *violenta curulis.* ut ſupr. v. 240. & fere ſemper variatur.

267. *Turpia*] *Tam pia* Jun. alter.

268. *Conceſſa*] *concuſſa* Jun.

270. *Votorum*] *ventorum* Jun. *fatorum* duo libri & duo Oxon. pro varia lectione.

272. *Concinuit*] *Et cecinit* Jun. *flexitque* Leid.

373. *Riſerunt floribus amnes*] *rubuerunt* optimus Vaticanus, ut Nuptiis Honorii 187. *Mavortia ſigna rubeſcunt Floribus.* ſed nil mutandum. vide quae notavi ad Naſonem Metam. XV. 205. HEINS. vid. Laud. Seren. 71. *Callaecia riſit floribus.*

275. *Mallius*] *Mollius* Jun. pro *Mallius. radios d. axis* Lovan. a m. prim. *ignifero r. d. axis. radios* & *axis* vel *arcus* Oxon. eſt vero imitatio Virgiliana ex Ecl. III. 41. ubi vid. Comm. & VI. Aeneid. 849. BURM.

277. *Limina*] *lumina* Jun. & mox *delectas* Leid.

278. *Viſimus aedes*] Vetus liber, *arces.* DELR. Poſt hunc verſum in optimo Vaticano, priori Leidenſi, & uno Moreti libro, ſubdebatur verſus iſte, *Notior eſt Stilicone domus geſtare curules*, quem ſuo loco inſerendum curavimus. Oxonienſis & Lovanienſis codicum margini etiam adſcriptus erat. qui tamen omnes conſtanter, *Notior eſt Stilichone domus.* nullo ſenſu. quare admittendam cenſui feliciſſimam Gaſparis Gevartii, viri clariſſimi, conjecturam, reponentis, *Notior eſt Helicone domus.* quomodo per literas me nuper monuit eſſe corrigendum. Scriptum videlicet erat ab imperita aut properanti manu, *Notior eſt Stelicone*, duabus poſterioribus literis τοῦ *eſt* perperam repetitis, & omiſſa adſpiratione in *Helicone.* qui errores in vetuſtiſſimis membranis frequentes admodum occurrunt. Dubium mihi non eſt, Lector, quin mecum ſubſcripturus ſis palmariae huic reſtitutioni loci valde perplexi. paulo ante dixerat noſter, *Concinuit felix Helicon*, tanquam Theodoro nequaquam alienus. hinc etiam illud Uraniae paulo ante, ſorores adloquentis,

——— *quin limina noſtri*
Conſulis, & ſemper dilectas viſimus aedes.

Non.

Notior eſt Helicone domus. geſtare curules,
Et faſces ſubiiſſe libet. miracula plebi
Colligite, & claris nomen celebrate theatris.
Tu Jovis aequorei ſubmerſam fluctibus aulam
Oratum volucres, Erato, jam perge, quadrigas;
A quibus haud umquam palmam rapturus Arion.
Inluſtret Circum ſonipes, quicumque ſuperbo
Perſtrepit hinnitu Baetin, qui ſplendida potat
Stagna Tagi, madidoque jubas adſpergitur auro.
Calliope liquidas Alciden poſce palaeſtras.
Cuncta Palaemoniis manus explorata coronis
Adſit, & Eleo pubes laudata Tonanti.
Tu juga Taygeti, frondoſaque Maenala, Clio
I Triviae ſupplex. non adſpernata rogantem
Amphitheatrali faveat Latonia pompae.

Au-

Non inconcinne etiam legas, *Notior haec Helicone domus.* Haec domus notior eſt nobis ipſo Helicone. ſed in Schedis Gudianis, *dilectas viſimus arces.* Heins. Verſum hunc Gronovius etiam ediderat in Diatr. Stat. cap. 36. ſed *Stilicone* retento: ubi explicat *curules*, ut reſtituiſſe ſe pro *curule* ait, pro purpureo amictu ſive praetexta. quamquam ego putem Uraniam hic velle, ſe cum ſororibus geſtare ſellam curulem humeris ſuis, & manibus faſces, ut clare docet ſimilis a Gronovio adductus locus ex IV. Conſ. Hon. 13. jam vero notum eſt eo tempore Conſules lectica ſive *δίφρῳ κατασίγῳ*. fuiſſe humeris juvenum geſtatos. vid. IV. Conſ. Honor. 584. ut ex Xiphilini Claudio & aliis dudum docuerunt viri docti. vide ad Sidon. VIII. Ep. 8. ubi *eboratas curules* & *geſtatorias bracteatas* vocat. & ad Paneg. in Anth. 208. *ſubire faſces* eſt eos portare lictoris vice ante Conſulem ſellae jam impoſitum. Nec haec recte viri docti explicuerunt. in Lucenſi erat *En faſces*, quod rectum foret, ſi omitteretur prior verſus. Epiſtola illa Gevartii legitur in Syntagmate noſtro Tom. II. 472. Burm.

280. *Plebi*] *Phoebi* Jun. Oxon. duo, Lovan. a m. s. & Barthii liber. pro *claris* conjecerat in margine libri ſui Heinſius, *Clariis.* *colligit* etiam Leid. & *celebrate Tyaris* Jun.

282. *Jovis aequorei*] Quia Neptunus equeſtris titulo inſignitur, & ejus ara in Circo, neſcio quid equos amoribus utiles, & Amatoria, quae ſcripſit Mallius, huc adferat Regius interpres. An quia Erato Dea amoris?

Aulam] *alvum* Wolf.

283. *Perge*] *ſparge* Leid. mox *aut quibus* Oxon.

285. *Inluſtret*] *Illuſtra*, & ſeq. vers. *Inſtrepit* Jun. *ſplendida portat* Jun. & Oxon. & Leid. a m. prim. *Betbin* Lovan.

Circum ſonipes] Circenſium igitur ludorum pompa depingitur. Delr. Ludos Circenſes deſignat. in Circo fuiſſe *δώδεκα θύρας*, ait Cedrenus, quae referant *τοῦ Ζωδιακοῦ κύκλου οἴκους δώδεκα*, additque per ſolum, Terram univerſam, per Euripum, mare intelligi. Circus a Circe Solis filia dicitur Tertulliano de Spectaculis. Corippus. *Ipſe ingens Circus plenus ſeu Circulus anni.* Miluus eleganter dictus *avis circanea*, quia circitor eſt & circat. Claver.

288. *Alciden poſce*] Ovid. VI. Faſt. 209.

Altera pars Circi cuſtode ſub Hercule tua eſt.

huc pertinent etiam verſus vulgatiſſimi Archiae poëtae. Claver. *poſſe* Wolff.

289. *Cuncta Palaemoniis*] *Uncta* legabam aliquando, ſed vulgata defendi poteſt. Heins. *explorata theatris* Oxon. a m. prim.

290. *Et Eleo*] *Theſeo* Wolff. a m. prim. & mox, *frondoſaque mollida.*

292. *I Triviae*] *Et Triviae* Oxon.

Non adſpernata rogantem] Ex hoc verſu, quo imitatur Statium, doctiſſimus Marklandus corrigit Lib. I. Silv. II. 15.

Illa refert vultu non adſpernata rogantem.

cum vulgo ſit *rogari.* quod tamen rectum puto; gaudebat enim Venus ſe rogari a puero. *non adſpernata* eſt delectata, gaviſa, ut ipſe vir doctus ſimilia magno numero profert ad Silv. I. vs. 82. non ſemper imitantes omnia exprimunt ad verbum. eodem jure poſſet quis hic corrigere *non averſata rogantem*, ut loquitur Ovid. X. Metam. 393. Virgil. III. Georg. 393. *nec tu aſpernata vocantem.* Burm.

293. *Latonia*] Mars & Diana utriusque ludi grae-

Audaces legat ipſa viros, qui colla ferarum
Arte ligent, certoque premant venabula niſu.
Ipſa truces foetus, captivaque ducat ab antris
Prodigia, & caedis ſitientem differat arcum.
Conveniant urſi, magna quos mole rudentes
Torva Lycaoniis Helice miretur ab aſtris:
Perfoſſique ruant, populo pallente, leones,
Quales Mygdonio curru frenare Cybebe
Optet, & Herculei mallent fregiſſe lacerti.
Obvia fulminei properent ad vulnera pardi
Semine permixto geniti, cum forte leaenae
Nobiliorem uterum viridis corrupit adulter;
Hi maculis patres referunt, & robore matres.
Quidquid monſtriferis nutrit Gaetulia campis,
Alpina quidquid regitur nive, Gallica quidquid
Silva timet, jaceat. largo diteſcat arena

310. San-

praeſules, auctore Tertulliano. ceterum vide Codicem Theodoſ. de Spectaculis. CLAVER.

294. *Ipſa*] *illa* Oxon.

295. *Arte ligent*] Sic in MSS. & excuſis, non *legant*. nam θηριομάχοι, vel qui operas ſuas in id locarunt, aut beſtiarum jugulum petere, aut pectus venabulo fodere. apud Ovidium legi, *guttura ligare laqueo.* CLAVER. Quomodo haec intelligenda ſint, docet ad Silvas Statii Gronovius cap. XXV. & illum hoc loco ſecutus curis ſecundis Barthius. faceſſat ergo Marcilii conjectura, *Arte legant*, quum τὸ *legat* proximo verſu praeceſſerit. HEINS. vitioſe Vicetin. & Parm. *corda fererum.*

Premant] Ita & Statius IV. Theb. 327.

Dum premit obnixo venabula comminus apro.

vid. ad Lucan. VII. 562. BURM.

297. *Caedis*] *caecis* Jun.

Differat arcum] Sic Vaticanus & multi alii. vulgo, *deferat.* Junianus *deſinat.*; ut apud Statium, *Titania deſine bella.* vera tamen lectio, quam edendam curavimus. III. Laud. Stilich. 272.

Retibus & Clatris dilata morte tenendae
Ducendaeque ferae.

IV. Conſ. Honor. 384. *praelia differ In juvenem.* & ſic alibi. vidit Barthius quoque veram lectionem. HEINS. *proferat* Mediceus, & hoc defendi poſſet. *detegat* Mazar. Lib. II. de laud. Stil. 27. *Cyclopum ſpicula differt*, in vulgatis, ubi *defert* erat in duobus Voſſianis. II. in Rufin. 200. *fortia coepta differat.* BURM.

198. *Mole ruentes*] *rudentes* Aldus, & magna ſcriptorum pars cum optimo Vaticano. ruditum urſis dat, qui aſinarum proprius, ut leonibus Virgil. VII. Aen. 16. & bobus III. Georg. 374. Caco etiam VIII. Aeneid. 248. HEINS. *rudentes* Wolf. ſed an *rudere* conveniat magnae moli dubito. ſed ſequitur *ruant*, niſi ibi *cadant* ſollemni mutatione legatur, vel hic *furentes*. BURM.

299. *Ab aſtris*] *ab antris* Oxon. pro div. lect.

300. *Perfoſſique*] *perfuſique* marg. Marcil.

302. *Optat*] *Optet* cum Aldo ſcripti, & mox *malint* unus Mediceus pro *mallent*. HEINS. *frenata* Jun. *optet* & *mallent* Vicet. & Parm.

Fregiſſe] Vide ad II. de laud Stil. 21.

305. *Corrupit*] *corrumpit.* Oxon. dubitabam olim an non *vilis adulter* praeſtaret, ut opponeretur nobiliori. ſed *virides pardos* dixiſſe noſtrum III. de laud. Stilich. 345. notavit Barthius. ſed *viridis* eſt, ut *fulvi* leones, lupi, apri paſſim dicuntur. vid. ad Ovid. II. Amor. VI. 21.

306. *Hi maculis* &c.] Leopardos innuit, qui maculoſi, ut & Lynx, quae Maroni I. Aeneid. 323. dicitur maculoſa. Juvenal. XV. 160. *parcit Cognatis maculis ſimilis fera.* CLAVER. *referant* in primo Vaticano. Putem legendum, *qui maculis patrem referant.* HEINS.

307. *Nutrit*] *mittit* Oxon. vid. ad Ovid. II. Met. 366.

308. *Quidquid tegitur*] *ſi quid* Jun. & mox, *Gallica ſi quid* Jun. Oxon. duo Leid. & editi aliquot. *ſilva tenet* Voſſ. a m. pr. pro *diteſcat* Jun. *diſcedat.* Oxon. a m. s. *diſtentet. arenas* etiam Jun. *larga dureſcat* Wolf.

309. *Timet*] Vetus liber, *tenet.* DELR.

310.

Sanguine, conſumant totos ſpectacula montes.
Nec molles egeant nota dulcedine ludi.
Qui laetis riſum ſalibus moviſſe facetus,
Qui nutu manibusque loquax; cui tibia flatu;
Cui plectro pulſanda chelys; qui pulpita ſocco
Perſonat, aut alte graditur majore cothurno:
Et qui magna levi detrudens murmura tactu
Innumeras voces ſegetis moderatus aënae
Intonet erranti digito, penitusque trabali
Vecte laborantes in carmina concitet undas.
Vel qui more avium ſeſe jaculentur in auras,
Corporaque aedificent, celeri creſcentia nexu,
Quorum conpoſitam puer amentatus in arcem

Emi-

310. *Conſument*] Vetus liber, *conſumant*, apte. DELR. olim editi fere omnes *conſument* praeter Raphel. *Ludi* pro *Ludii* Barthius malebat.

311. *Noſtra dulcedine ludi*] Sic Martialis I. Ep. 3. *Noſſes jocoſae dulce cum ſacrum Florae.* CLAVER. Malim *nota*, quomodo a Scaligero ad Manilium citari monet Barthius. neque aliter Claverii editio. ſic Lib. II. in Eutrop. 318. *nota dulcedine praedae.* HEINS.

312. *Qui*, *qui* &c.] Locutio elegans, ut infra in Nilo. intelligit Mimos, qui honeſtiore vocabulo Apollinis paraſiti: Citharoedos, tibicines, comicos, tragicos. Mimi autem fuere meo judicio ſubtiliſſimi, qui geſticulatione manuum potuerint animi ſenſa exprimere. unde & Arbiter dixit, *manu puer loquaci.* CLAVER.

313. *Qui nutu*] *nictu* prim. Vaticanus. bene. Ovid. III. Met. 459.

Et quantum nictu formoſi ſuſpicor oris,
Verba refers aures non pervenientia noſtras.

ita enim vetuſtus liber. alii, *nutu.* vulgo, *motu.* HEINS.

314. *Plectro*] *plectris p. c. q. p. ſucco* Wolf.

316. *Tactu*] *tractu* Jun.

317. *Innumeras voces ſegetis moderatus abenae*] Fuit cum *tegetis* ſcribendum opinarer. ſed & *moderatur* legendum ex ſcriptis. HEINS. *avenae* marg. Iſingr. *moderatur* Ald. & Gryph. vid. Sil. XIV. 472.

Moderatus] Vetus liber *modulatus.* DELR.

318. *Intonat*] *Intonet* Lucenſis & praeſtantiſſimus Vaticanus, aliique nonnulli, & mox, *concitet*, *jaculentur*, & *aedificent.* Barthius aſſentitur neſcio quibus, qui *pedibusque trabali vecte*, pro *penitusque* legunt. & ſane τὸ *penitus* hic otioſum & ſupervacuum videtur. pro *laborantes undas* poſſis *relabentes* reponere. HEINS. *pedibusque* legit Dempſterus in Etruria Regali Lib. III. cap. 60. *in carmine* Junian.

319. *Undas*] Totus hic locus agit de organo hydraulico. Tertullianus de Anima: *Tot membra, tot partes, tot compagines, tot itinera vocum, tot compendia ſonorum, tot commercia modorum, tot acies tibiarum, una moles erunt omnia, ſic & ſpiritus, qui de tormento aquae anhelat, non ideo ſeparabitur in partes, quia per partes adminiſtratur, ſubſtantia quidem ſolidus, opera vero diviſus.* Vide plura apud Athenaeum & Vitruvium. ſed Ammiani ſeculo, *Domus torrentes exundant vocali ſono, & perflatili cantu fidium reſultant, denique organa fabricantur hydraulica.* Merulae vero ſunt hydraularum ſpecies. hujus rei experimentum admirabile viſitur in domo regia S. Germani ſeptimo ab urbe lapide. CLAVER.

821. *Creſcentia*] Tabulata in ſublime creſcentia refert Senec. in Epiſt. CLAVER.

322. *Augmentatus in artem*] *Arcem* conjiciunt Scaliger & Barthius. recte. confirmant potiores ſcripti. Sed qui ſibi vult τὸ *augmentatus?* codices certe nonnulli, *agmentatus. aumentatus* Helmaeſtadienſis. Lego, *amentatus*, quod verbum & in Lucano exſtat, atque ita optimus Vaticanus & Ambroſianus praeſtantiſſimus. ne dubita. paulo ante dixerat *qui ſe jaculentur.* Lucani verſus eſt Lib. VI. 221.

Cum jaculum parva Libys amentavit habena.

Silius Lib. XIV. 422.

Inde atros alacer paſtosque bitumine torquet
Amentante noto Poenorum apluſtribus ignes.

quomodo in optimo Colonienſi libro ſcriptum eſt, ut Modius jam monuit. obloquitur tamen illi ſciens, ut pertinaciſſimae eſt inſcitiae, Dauſquejus. vulgati, *Adventante noto*, inepte. Poſſet tamen, quod in vetuſto codice inveni ipſe, *Adjutante noto* legi-

Emicet, &, vinctus plantae vel cruribus haerens,
Pendula librato figat veſtigia ſaltu.
Mobile ponderibus deſcendat pegma reductis,
Inque chori ſpeciem ſpargentes ardua flammas

Ad-

legi. Marcianus Capella Lib. v. *In cauſis mihi elatius anhelanti amentatas haſtas crebro & pila plurimum valentia miniſtravit.* apud Vegetium Lib. III. c. 24. in veteri editione Modeſti Scriverius monet legi *amentatas ſariſſas. Amentare ſententiam* Tertull. adverſus Marcion. apud eumdem, *amenta haereticorum venenorum*, & *amentationes* occurrunt. HEINS.

323. *Emicet*] *Eminet* Oxon. Leid. male. juvenibus proprium *emicare*. I. laud. Stil. 315. ubi vide & alibi.

Vel curribus] Mens auctoris poſtulat, ut ex MSS. reponatur, *cum cruribus*. DELR. *vel curribus* MSS. Pulm. & edd. veteres. ſed MSS. reliqui, *cruribus. planta* etiam olim correxerat Heinſius. *junctus* manus docta in ora Vicetin. ſed offendit illud *vinctus* & *haerens* eodem verſu. forte, *& vinclis plantae vel cruribus haerens*, ut calceos intelligat, ex quibus & cruribus funambulos pendere videmus hodie. Sed fateor me non recte haec intelligere, niſi agat non de funambulo ambulante per extenſum funem, ſed in fune utraque ex parte ſuſpenſo & laxiore varios motus & ſaltus dante, qui plerumque luſus pueris committitur. ille vero in illum funem, qui altior eſſe ſolet, extenſo fune, non per ſcalas enititur, ſed per arcem illam compoſitam & aedificatam corporibus ſibi ſuperpoſitis. ſed quare *amentatus* dicatur, neſcio, niſi quod & viderim pueros in utroque brachio funes, ut amenta habuiſſe. videant acutiores. ego mihi aquam haerere fateor. Barthius putat puerum tot corporibus ſuperſtructis inſtantem ibi ſaltaſſe, fere ut apud Petronium cap. LIII. *puer in ſumma parte ſcalarum odaria ſaltabat.* Dempſter. de Etruria Regali Lib. II. cap. 2. legit, *puer auctoratus in artem.* quae eſt vulgata lectio. Celeberrimus Addiſſon in Itinerario ſuo Venetiis ſimilem hodie luſum exhiberi narrat, & hic *arcem* conjicit legendum. ſed male citat ex Conſulatu Olybrii. BURM.

324. *Pendula*] Id nos docuerint vel hodierni funambuli melius ac certius, quam verbis explicari queat. CLAVER.

Librato] *vibrato* Jun.

325. *Pegma*] Erat *pegma* machina lignea inſtar domus exaedificata, paulatim per ſe ſurgens, & multis tabulatis in ſublime creſcens, variiſque ſtatuis referta. ea in ſcenam pueris inſidentibus, aut alio aliquo ludicro ornatu deducebatur. meminere illius complures ſcriptores. Pegmata etiam, Feſto Pompejo auctore, ſunt ornamenta marmorea aut aerea, in atriis affixa, fortium virorum geſta demonſtrantia, qualia intellexiſſe videtur Juriſconſultus Ulpianus leg. XII. §. 13. D. de Inſtr. vel inſtrum. leg. DELR. Eſt confixum ſeu confixilis machina Apulejo. *pegma* Vopiſcus memorat, cujus flammis ſcena conflagravit. CLAVER.

Mobile ponderibus deſcendat pegma reductis] Ita conſtanter ſcripti. Opinor tamen *diſcedat pegma*, reductis nimirum tabulis, ni mavis cum Lipſio *deſidat* cap. XXII. libri de Amphitheatro, quem vide. HEINS. *peugma* Leid.

326. *Speciem*] *ſpecies* Jun. male. Ovid. III. Met. 685. *Inque chori ludunt ſpeciem.* ſupra bell. Gild. 507. *Humanae in ſpeciem plantae.* BURM.

Spargentes ardua flammas] Non dubito legendum cum veteri libro, *pergentis in ardua*. DELR. Haec corrupta ſunt, nec libri juvant. Lego minima mutatione, *parcentes*, ſequentia confirmant, ubi *fida incendia* hae flammae vocantur. Fiebat enim nonnumquam, niſi caute ac circumſpecte tractarentur haec pegmata, ut incendium excitarent. Vopiſcus in Carino cap. XIX. *pegma praeterea, cujus flammis ſcena conflagravit, quam Diocletianus poſtea magnificentiorem reddidit.* Scriptum primo fuit, *pargentes*, *c* in *g* mutato, ut ſaepiſſime in antiquis libris. codices certe quidam cum Vaticano optimo *pergentis in ardua*. Silius Lib. XIV. 429.

Qua nondum tamen impulerat vim Dardana lampas
Parcebatque vapor.

ita ſcribe, non *intulerat*. ſic *parcendo ſecare* apud noſtrum Bello Getico v. 122. & VI. Conſ. Honor. 257. *jugulum parcentibus offert.* Papinius Epithalamio Stellae Lib. I. Silv. II. 79.

Aſt illam ſumma leviter (ſic namque jubebas)
Lampade parcentes, & inerti ſtrinximus arcu.

ubi perperam *inermi arcu* nunc circumfertur. non enim vult Statius nulla ſagitta tactam fuiſſe Violantillam, ſed levi ſagitta. ſic Paris apud Naſonem XVI. Ep. 273.

Nec mea ſunt ſumma leviter deſtricta ſagitta
Pectora: deſcendit vulnus ad oſſa meum.

Idem Statius Lacrymis Etruſci Lib. III. Silv. III. 168. *victis parcentia foedera Cattis.* I. Achill. 569.

Nunc levibus ſertis, lapſis nunc ſponte caniſtris,
Nunc thyrſo parcente ferit.

Theb. III. 130. *pars ſpicula dextra Nequidquam parcente trahunt.* Lib. VII. 13. *propere monitus iramque parentis Ede nihil parcens.* Horat. Lib. III. Od. 19. *Parcentes ego dexteras odi.* Serenus Sammonicus cap. VII, 89.

Sic pavidum corpus dextra parcente foveto.

Au-

Scena rotet: varios effingat Mulciber orbes
Per tabulas inpune vagus, pictaeque citato
Ludant igne trabes, & non permiſſa morari
Fida per innocuas errent incendia turres.
Laſcivae ſubito confligant aequore lembi,
Stagnaque remigibus ſpument inmiſſa canoris.
Conſul per populos, idemque graviſſimus auctor
Eloquii, duplici vita ſubxus in aevum

Pro-

Auſonius Epitaphiis Heroum Epiſt. xxi.

Dum parcente manu molle olus excolitur.

Heins. Simile miraculum in circulis illis ardentibus, quos tranſit apud eumdem Petronium puer illaeſus. *parcentes* ſuppeditavit Gronovius, ut adparet ex Epiſtola ad Heinſium clxi. Tom. III. Syllog. ſed ſi ita legas, neſcio quo *ardua* referas. an *ſcena ardua?* ſed hoc vix placet. an *parcentes arida flammas Scena rotet?* quod augeret miraculum, ut ne arida quidem ſcena corriperetur igne. ſic apud Virgil. i. Georg. 357. *aridus fragor*, ubi in Cod. eſt *arduus.* apud Ovid. xiv. Met. 510. *& Iapygis arida Dauni Arva gener teneo.* ubi multi codices *ardua.* Burm.

327. *Effingat*] *effigat* Oxon. & Woff.

329. *Ludant*] *laudant* margo Marcilii.

331. *Lembi*] Continere me nequeo, quin Fulgentii Planciadis iocum emendem: is de priſco ſermone ait: *Celocem dicunt genus naviculae modicum, quod bamplum dicimus.* haec enim eſt libri Plantiniani, a docto viro reſtituti, ſcriptura. penultimum tamen vocabulum penitus eſt prodigioſum. audacter itaque illi Ariſtarchi pugionem infigo, atque loco illius repono, *lembum*, quia in MS. vetuſtiſſimo legitur, *C. d. g. navicellae velociſſimum, quod lumbum dicimus.* Nec eſt quod quis hanc immutationem abſurdam judicet; nam tam lembi, quam celoces, exigua velociaque, & eam ob rem piraticae aptiſſima ſunt navigia, & novum non eſt hujuſcemodi nomina ab illius aetatis ſcriptoribus confundi. Delr. Subitam Naumachiam deſignat. Dio teſtatur Neronem belluis interfectis & venatione exhibita, ſubito aquam induxiſſe, ubi certamen navale exhibuit. verum quid pluribus opus eſt, cum de his ſpectaculis exſtent libri haud exilis operae, quae tamen Claudianus velut futuri providus, quaſi manu in pugnum contracta, haud obſcure demonſtrat, ut inde libellus confici queat. Claver. Vaticanus optimus cum uno Petaviano, Mediceo, Ambroſiano, & quatuor aliis, *Laſcivae*, non *Laſcivi*, ut *lembus* foeminino genere ponatur, quomodo *phaſelus* apud poëtas. Heins. *Piratici lembi* apud Curtium occurrunt Lib. iv. 5. *phaſelum* feminino genere efferre argenteae aetatis ſcriptores maluiſſe, ait Gronovius ad Senec. Hercul. Oet. 695. ſed & Ovidius ii. Amor. 5. *ventis diſcordibus acta phaſelus.* vide ad Lucan. V. 518. ubi dubia eſt lectio. *lintrem* etiam ſequiori genere extulit Ovidius & alii. vide Heinſ. ad Ovid. ii. Faſt. 864. ſed maſculino Vellej. Paterc. ii. 107. quare ſemper puto tutius MSS. ſequi. *Laſcivas* vero vocat, quia & *luſoriae* dicebantur. & ita *ludere* cymbae dicuntur Ovidio & aliis. pro *confligant* erat in Voſſ. *concurrant. configant* Wolf. Burm.

332. *Spument immiſſa canoris*] Hanc veram lectionem puto, quam Lucenſ. Gyrald. prim. Vatican. & plerique alii ex noſtris cum Gudianis ſchedis agnoſcunt. ſeptem, *immerſa*, totidem, *inmenſa.* forte pro *emerſa.* ſed alterum magis arridet. vulgo, *inverſa*, quod Barthius tuetur. *admittere* ſimili de re dixit Spartianus in Alexandro Severo: *Fecit & ſtagna ſtupenda admiſſo mari.* de *immittendi* verbo nonnihil diximus Lib. ii. in Rufin. 376. Vetus Epigramma in Catalectis Pithoei,

Hic, quem cernis, Athos, immiſſis pervius undis,
Flexibus obliquis circueundus erat.

immitti verbum theatrale. Apulejus Met. x. de Amphitheatro: *Quaecumque ad exitium mulieris beſtia fuiſſet immiſſa.* Heins. *immiſſa* Woiff.

333. *Auctor*] *actor* Oxon. *idem gratiſſimus* Lib. Barthii.

334. *Duplici vita ſubnixus in aevum*] Non ſunt audiendi codices, qui *vitta* aut *mitra* reponunt cum Barthio. pro *mitrâ* tamen, *duplici merito* poſſit legi. unus praeterea ex noſtris, *duplici fama*, ſed fruſtra. Vult aeternitatem duplici nomine Theodoro obtigiſſe, quam & ſcriptis immortalibus ſit conſecutus & conſulatu, faſtis inferendus. τὸ *vitta* erudite tuetur Gronovius ad Statii Silvas pag. 359. Heins. *duplici vitio* Wolff. a m. prim. ego *duplici vita*, quod omnes fere editi praeferunt, capio, pro privata in ſtudiis acta, & publica in honoribus. ſic ſupra vs. 17. *dignum vita curuli Traxit iter.* id eſt vivendi modus, dum juvenis erat: & praeceſſerat, *virtus animo, & ſplendor honore creſcens.* vs. 64. *vitae pars nulla perit, quodcumque recedit Litibus, incumbit ſtudiis* &c. vide & vs. 141. & alibi. & hoc firmant ſequentia *libris*, quos in ſeceſſu ſcripſit, *faſtis*,

Procedat, libris pariter faſtisque legendus.
Accipiat patris exemplum, tribuatque nepoti
Filius, & coeptis ne deſit faſcibus heres.
Decurrat trabeata domus, tradatque ſecures
Mutua poſteritas, ſervatoque ordine fati
Mallia continuo numeretur Conſule proles.

ſtis, quibus magiſtratus gerens inſcriptus legitur. *ſubnexus* erat in Oxon. Burm.

335. *Faſtisque*] *factisque* Leid. Lovan. & tres alii. etiam non male. *ſcriptis* in vita privata, *factis* in publica. ſed & *faſtis*, qui publici, poſſunt libris a privato ſcriptis opponi. & hoc melius convenit τῷ *legendus*. Burm.

339. *Servatoque ordine fati*] ex Ovid. I. Epiſt. 101. *euntibus ordine fatis*. ubi vide. Hic verſus deerat Wolfiano.

CL. CLAUDIANI
IN EUTROPIUM
LIBER I.

SEmiferos partus, metuendaque pignora matri,
Moenibus in mediis auditum nocte luporum
Murmur, & adtonito pecudes paſtore locutas,

Et

Hi libri duo in Eutropium tanta arte ſunt compoſiti, ut facile appareat, Claudianum in eodem ludo, ut ita loquar, cum Joanne Chryſoſtomo aut Libanio edoctum ad eloquentiam. ſed enim homines Eutropio ſimiles ſunt valdius expoſiti maledictis & convitio. Lucianus dialogum inſcripſit Eunuchi nomine ſatis feſtivum, ubi Dioctes quidam non pauca ſpargit dicteria, qualia ſuevere a Stoicis maximeque a Cynicis, in eos, qui corpore ſunt mutilo & imperfecto. vide mira apud Suidam in dictione Σπάδων. At de Eutropio noſtro plurima in Cod. Theod. huc pertinentia. Is fuit Conſul cum Manlio Theodoro Anno 399. quo haec edidit ſeu recitavit Claudianus. Claver. De Eutropio videndus Jac. Gothofr. in Proſopogr. Codicis Theodoſiani, & ad Leg. xvii. de Poenis, ubi multa in hoc poëmate inluſtrat. Burm.

In Eutropium] Erat Eutropius ex aemulis Stilichonis, cujus aſtu Senatuſconſulto in inſulam Cyprum relegatus fuit. Sed contra poëtam noſtrum ſtat hiſtorica veritas. Dempst. In codice Cujaciano notatum erat, librum tertium injuria temporis eſſe amiſſum, & ſane in primo Vaticano ſub finem libri ſecundi habebatur, *In Eutropium liber* iii. *explicit. Incipit Epithalamium Laurentii.* quod carmen lxxxvii verſibus conſtans, indignum judicavimus proferri in lucem. Heins. Notaverat & Heinſius in hoc carminis principio multa mutuatum eſſe Claudianum ex Scipionis oratione apud Livium xxviii. 27.

1. *Semiferos partus*] De omnibus illis prodigiis conſulendus Romanae hiſtoriae princeps T. Livius, qui nimium quantum ea deſcribit. Claver. *Semiferi partus* ſunt humana belluinaque natura coitu commixta, quales putabantur olim Satyri, Fauni, Centauri. D. Hieronymus de vita Pauli. vide Plin. Lib. vii. cap. 3. & Lib. xxii. cap. 24. Lucret. Lib. iv. contra opinionem vulgarem multis diſceptantem. monſtruoſi ſane hi partus publicis ceremoniis expiabantur, quia numquam ſine futurae cladis augurio contingebant. hinc Lucan. i. 563. *matremque ſuus conterruit infans.* Dempst.

2. *Moenibus in mediis*] *Et mediis* ſcripti. mox pro *viſasque* Aldus & manu exarati quatuordecim, *binasque.* ſed nihil opus. *diras* etiam pro *duras* unus Mediceus. Heins. *&* *mediis* Exc. Wolff. ſed, quod omnes olim editi habent, mihi *in* retinendum videtur, ne concurrant duo ablativi *moenibus*, *nocte.* *diras* vero, quamvis omnes fere *duras* dent, rectum puto. lapidibus enim quum pluere diceretur, grando revera erat. jam vero Horat. i. Od. ii. quem noſter ante oculos videtur habuiſſe, inter prodigia recenſet *diram grandinem*, cui jungit *rubentem Jovis dextram*, ut noſter. *binas* etiam Vicet. Burm.

Luporum Murmur] Lupos in urbe viſos inter prodigia habitum. de morte Julii Maro i. Georg. 486.

Per noctem reſonare lupis ululantibus urbem.

Silius de Cannenſi clade Lib. viii. 640.

Caſtra quoque & vallum rabidae ſub nocte ſilenti
Irrupere ferae.

Lib. xiii. de everſione Capuae v. 130.

ſubito incurſu ſaevorum agitata luporum.

Ovid. x. Met. 796.

Inque foro circaque domos ac templa Deorum
Nocturnos ululaſſe canes. neque placet de Furiis accipi. Lucanus de civilium bellorum denuntiatione Lib. i. 559.

——— *ſilvisque feras ſub nocte relictis*
Audaces media poſuiſſe cubilia Roma. Dempst.

3. *Pecudes locutas*] Armenta olim locuta prodit D. Auguſtinus de Civit. Dei Lib. iii. id primum factum Anno Urbis 292. P. Volumnio, Serv. Sulpitio Coſſ. Val. Max. i. 6. Livius i. Dec. Lib. iii. id vero ſaepius contigiſſe diſces ex Plinio Lib. viii. cap. 45. ſed maxime ante bella civilia & conjura-

Et lapidum diras hyemes, nimboque minacem
Sanguineo rubuiſſe Jovem, puteoſque cruore
Mutatos, viſaſque polo concurrere Lunas,
Et geminos Soles mirari deſinat orbis.
Omnia ceſſerunt, Eunucho Conſule, monſtra.
Heu terrae coelique pudor! trabeata per urbes
Oſtentatur anus, titulumque effeminat anni.
Pandite, Pontifices, Cumanae carmina vatis,
Fulmineos ſollers Etruria conſulat ignes,
Inmerſumque nefas fibris exploret haruſpex.

Quae

tionem Caſſianam. Virgil. I. Georg. fine, *pecudesque locutae.* Tibull. II. Eleg. 6. *Fataque vocales praecinuiſſe boves.* vide noſtrum Lib. II. in Eutrop. princ. & de bello Getic. 223. *Territat aſſiduus Lunae labor* &c. DEMPST.

4. *Lapidum diras hyemes*] Nec minus in portentis, lapidibus e coelo pluiſſe, ut annotavit Julius Obſequens cap. III. XXX. XXXII. quod contigiſſe hiſtorica fide relatum eſt a Plinio Lib. II. cap. 56. ubi non tantum *lapidibus*, ſed & *lateribus coctis pluiſſe.* Tibullus ante eum Lib. II. Eleg. VI.

Multus ut in terras deplueritque lapis.

quod quoties accidebat, Pontifex, vel Praetor Urbanus, novendiale ſacrum offerebat, indicebatque prodigii expiandi & procurandi gratia. Alexand. Neapolit. Gen. Dier. Lib. V. cap. 27. Tiraquell. ibid. DEMPST.

5. *Cruore*] *cruorem* duo Leidenſ. & Exc. Wolff. quod miror praeteriiſſe Heinſium, qui Graeciſmos ubique captat. ſed recte videtur judicaſſe hic minime locum habere poſſe. BURM.

6. *Concurrere Lunas*] Plures Lunas ſimul viſas, Cn. Domitio, C. Fannio Coſſ. habes ex Plin. Lib. II. cap. 32. Plut. in Marcello in princ. ut & plures Soles cap. 31. ne poëtica vanitate haec dicta exiſtimentur; quae omnia expiari credebantur, cladesque denuntiatas averti, Sacro concepto Jovi prodigiali, hoc eſt, prodigiorum depulſori. Plaut. Amphitr. Act. II. Sc. II. vs. 107.

——— *prodigiali Jovi,*
Aut mole ſalſa hodie, aut thure comprecatum oportuit.

licet ſcrupulum injiciat Tibull. Lib. II. Eleg. VI. his verbis,

——— *ſed tu jam mitis Apollo*
Prodigia indomitis merge ſub aequoribus. DEMPST.

8. *Conſule*] *Conſuli* dicendum foret, ſed pro dativo uſos ablativo hic docet multis Barthius. quamvis abſoluti poſſunt eſſe ablativi per ſyllepſim, ut nuper poſt multos alios docuit Cortius ad Salluſt. Jug. LXVI. BURM.

9. *Terrae coelique pudor*] Vetus liber, *coeli terraeque pudor.* DELR. Ita & Oxon.

Trabeata] O rem ridiculam & ſimul jocoſam! ſic forte olim quaedam foemina plana ac Semiramia decipulam tetendit maximae, neque profanae dignitati. CLAVER. Credo reſpicere fabulam de Joanna Papiſſa.

11. *Cumanae vatis*] Sibyllini libri conſulebantur, quoties grave Reipublicae imminebat periculum, eorumque cura penes Pontificem ſummum erat. quod plene dicam ad illud de Bell. Getic. vs. 232. *cuſtos Romani carbaſus aevi.* DEMPST. *Cumetae* Exc. Wolff. puto pro *Cumaeae.*

12. *Fulmineos ignes*] Non ſolum in Etruria fuerunt ejusmodi aruſpices; Domitianus enim aruſpicem e Germania miſſum de fulgure conſulit. CLAVER. Aruſpicina inventum fuit Hetruſcorum, a quibus ad Romanos migravit. dicam etiam ad illud de IV. Conſ. Honor. 144. *te ſenſit Etruſcus Augur.* & abunde habes apud Tull. Lib. I. Divinat. fulmina autem, quae ad auguralem ſpectare diſciplinam putabantur, erant tredecim: *poſtularia, peſtifera, conſiliaria, monitoria, hoſpitalia, regalia, peremptalia, fallacia, deprecaria, atteſtata, auxiliaria, bruta & atterranea.* ex Caecinna Senec. Lib. II. Nat. Quaeſt. cap. 49. in genere tamen *diurna* Jovi, *nocturna* Summano dedicabant. D. Auguſtin. Lib. I. de Civit. Dei cap. 23. quae expiari ſolebant ſolemni religione, fulmine nempe terrae defoſſae mandato, & ara a Pontifice ſtructa, venerato. Feſtus Lib. II. Juvenal. Sat. VI. 587. *qui publica fulmina condit.* Lucan. I. 606.

—— *diſperſos fulminis ignes*
Colligit, & terrae moeſto cum murmure mandat.

Locus autem hic *bidental* vocatus, a bidente vel ove caeſa. Sidon. Carm. IX. v. 189. *Septum numina quaerit ad bidental.* ſed trita omnia. vide Horat. de Arte Poëtica in fine. Perſ. Sat. II. DEMPST.

13. *Immenſumque nefas*] *Immerſumque* aliquot veteres. HEINS. Ita tentabat vir inluſtris apud Val. Flacc. I. 497. *Immerſamque ratem*, ubi vide notas. vide & ad Conſ. Mall. vs. 236. BURM.

14.

Quae nova portendunt Superi! Nilusne meatu
Devius, & noſtri tentat jam transfuga mundi
Se rubro miſcere mari? ruptone Niphate,
Rurſum barbaricis Oriens vaſtabitur armis?
An morbi ventura lues? an nulla colono
Reſponſura ſeges? quae tantas expiet iras
Victima? quo diras jugulo placabimus aras?
Conſule luſtrandi faſces, ipſoque litandum
Prodigio. quodcumque parant hoc omine fata,
Eutropius cervice luat. ſic omnia volvis?

Hoc

14. *Portendunt*] *portendant* Voſſ. & ed. Vicetin. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Raph. *Nilusve* Oxon. & mox *ruptove. ruptoque* ed. Vicet. & Parm. & Exc. Wolf.

15. *Tentat jam transfuga mundi*] *Tendat* Oxonienſis & Pricaeanus. eleganter. & tum *portendant* ſuperiori verſu cum pleriſque ſcriptis amplectendum. VI. Conſ. Hon. 465. *noſtra pericula tendit Poſtbabitis pulſare ſuis.* Bell. Get. 166. *nudatum frondibus Haemum Tendit biems veſtire gelu.* infra hoc ipſo libro 300. *cum tenderet artus Exſangues onerare toga.* ſic enim ibi legendum. Ovid. XI. Met. 532.

Pars igitur tendebat adbuc invadere pinum.

quomodo ſcripti aliquot. Val. Flacc. III. 469.

Nutat ab arce ratis remiſque obſiſtere tendit.

Lib. IV. 519.

——— *cur tenditis ultra*
In famulas ſaevire Jovis!

Horat. I. Od. 29.

Socraticam domum
Mutare loricis Iberi,
Pollicitus meliora, tendis?

quae vera lectio. Lib. III. Od. IV.

Fratresque tendentes opaco
Pelion impoſuiſſe Olympo.

atque ita Virgilius, Silius, Statius, alii. *tentat* tamen hoc Claudiani loco non eſt temere ſollicitandum. HEINS.

18. *Ventura*] *meliora* Exc. Wolf.

19. *Iras*] *aras* Voſſ.

20. *Quo diras jugulo placabimus aras*] Ita vulgati. membranae, *Quo duram j. pacabimus iram.* ſuſpicor ſcriptum, *Quo divum.* idque ab imperito librario in *duram* mutatum, cum mendoſe *divam* ſcriptum arbitraretur, ſuperiore parte *u* pene concluſa, ita ut *a* videretur. *aras* etiam malo quam *iram*, propter proxime praecedentem verſum. DELR. Vetus codex habuit *Divum.* ſed re bene perſpecta nihil mutare volui, quia verum eſt, hic *diras aras* nihil eſſe aliud quam aras offenſas, figurate, pro Diis ad iram accenſis. Caeterum in hoc verſu & ſuperiore notare licet, quaſi ſimiliter cadentia, quod non eſt vitioſum, niſi quis tertiet. Stat. X. Theb. 335.

Si non dedecuit tua juſſa, tulique prementem,
Saepe veni. ſaepe banc dignare irrumpere mentem.

CLAVER. in Voſſ. & Leid. *expiet aras & placabimus iras. aras placare* explicuimus ad Ovid. X. Met. 574. *diras* vocat, quia ſanguine debebant placari humano. *dirae* enim ſunt ſaevae. BURM.

22. *quodcumque parant*] *canant* tertius Vaticanus cum Iſingrini libro. HEINS. *quaecumque* Oxon. Vicetin. Parm. Junt. Iſingr. Pulm. Colin. Gryph. *quaecumque canant* marg. Iſingr. ita dixit Bell. Gildon. 355. *multaeque canunt praeſagia noctes.* ſed vulgatum retineo. *fata* enim *parare* aliquid dicuntur, quum triſte quid minentur. Virgilium habuit noſter ante oculos, qui Lib. II. Aeneid. 120. *Cui fata parent, quem poſcat Apollo*, ubi ſubintelligendum mortem, exitium. ibi praeceſſit *animaque litandum Argolica*, unde noſter *ipſoque litandum Prodigio. parare* vero cum dativo clades, mala, & ſimilia notare, docuimus poſt alios ad Petron. cap. XX. & Phaedr. II. 4. ceterum eadem varietas apud Virgil. XII. Aeneid. 28. *idque omnes Divique bominesque canebant*, ibi enim in Zulichemiano codice fuit *parabant.* BURM.

23. *Luat*] ſupra aliud voluit agens de Rufino. huc vero pertinet locus D. Auguſtini ſatis elegans: *Melius eſt ut pereat unus quam unitas.* Virg. V. Aeneid. 815. *Unum pro multis dabitur caput.* CLAVER. vide & Virgil. II. Aeneid. 130.

Sic omnia nobis. Haec regni fortuna tenes?] In MS. dubium *omnia* an *omina.* ſed locus, ut ſuſpectus, aſteriſco notatur. fortaſſis legendus hoc pacto: *Sin omnia noſtro Haec regno fortuna tenes, quaenam* &c. DELR. Hic locus multos male habuit. antea enim in omnibus (quos equidem vidi) exemplaribus: *ſic omnia nobis, Haec regni Fortuna tenes:* Delrius, vir meo judicio Bonus, neque vulgaris elegantiae, legendum putavit: *ſin omnia noſtro, Haec regno* at

ve-

Hoc regni Fortuna tenes? quaenam iſta jocandi
Saevitia? humanis quantum bacchabere rebus?
Si tibi ſervili placuit foedare curules
Crimine, procedat laxata compede Conſul:
Rupta Quirinales ſumant ergaſtula cinctus.
Da ſaltem quemcunque virum. diſcrimina quaedam
Sunt famulis, ſplendorque ſuus; maculamque minorem
Con-

vetus liber Cujacii non adeo perplexe loquitur. *Sic omnia volvis? Hoc regni Fortuna tenes?* notum eſt ſatis quid ſit *volvere* ex Marone, qui etiam I. Aeneid. 78. *Tu mibi quodcumque boc regni eſt.* Si minus hoc placet exemplum, Plinius in Epiſt. Lib. I. Ep. 7. *Cum mibi boc regni dederis.* Terentius Adelph. II. I. *regnum? ne bic tu poſſides.* Claver. *Sic omnia volvis* ex veteri libro Claverius. vulgo, *nobis.* Aldus, *omina nobis.* Livinejus, *ſi qua omina.* Barthius, *ſis omnia nobis?* fruſtra. Lib. III. de Rapt. 410. *ſic numina fatis Volvimur.* infra hoc ipſo libro V. 141. *tantone libet mortalia riſu Volvere.* ut quidem antiquus codex. Statius XI. Theb. 40. *Quas volvis, Gradive, vices?* Lucani iſta reſpexit Lib. II. 567.

——— *non tam caeco trabis omnia curſu,*
Teque nibil, Fortuna, pudet.

Heins. Et hic Virgilii illa Ecl. IX. 5. *Fors omnia verſat* habuit ante oculos. *verſare* enim & *volvere* idem hic notat. Ovid. XIII. Met. 646. *tanta bomines rerum inconſtantia verſat.* & hinc ipſa *Fortuna volubilis* Ovid. V. Triſt. VIII. 15. hinc *ſortis bumanae volumina* Plin. VII. 45. & *fati* Gell. VI. 2. vid. Barth. ad Stat. XI. Th. 40. Burm.

24. *Hoc regni*] Haec ſola vera lectio. ita *boc juris babebat Fortuna* Lucan. VIII. 95. & Ovid. II. Amor. I. 5.

Quis tibi, ſaeve puer, dedit boc in carmine juris?

vide plura apud Heinſ. ad Ovid. Epiſt. VIII. 104. Livius XXVIII. 14. *boc in utriſque caſtris ſermonis erat.* Cicer. III. Tuſcul. 27. *maxime declaratur boc quaſi officii judicio fieri.* quod nulla auctoritate Daviſius in ſecunda editione mutavit in *officium.* ſed *idem officii* adſtruxit Heinſius ad Ovid. II. Faſt. 46. *Hoc animi nox illa dedit* Lucan. X. 68. *id propoſiti* Quinctil. X. I. & infinita id generis alia. *tenere* vero proprie de regibus, qui poſſident, ditione tenent & regunt, dici docebit Heinſ. ad Ovid. XI. Met. 270. & nos ad Val. Flacc. III. 658. & alii ſaepe. *Haec regni* Vicetin. Parm. Junt. Iſingr. Colin. & alii. *fortuna lues* Cod. Heinſii. Burm.

25. *Saevitia*] Horatio hoc debet, qui Lib. I. Od. 33. de Venere,

——— *cui placet impares*
Formas atque animo ſub juga aenea
Saevo mittere cum joco.

noſtro vero ita placuit hic jocus, ut *inſanum* iterum vocet in Praefat. Lib. II. vs. 6. de *rebus bumanis* egimus ad Petronium cap. LIII. Burm.

27. *Laxata*] *laxato* Oxon. vide veteres interpretes ad Horat. Od. I. XXXIII. Burm.

28. *Ergaſtula*] His non male congruit illud Propertii: *Vera loquor, regnum ipſe tenet, quem ſaepe coëgit Barbara gypſatos ferre cataſta pedes.* vide Pandect. de Barbario Philippo. Claver. Ergaſtulum locus in quo ad opus faciendum ſervi vinciuntur, ab ἐργάζομαι, operor. Iſidor. Lib. XV. cap. VI. Suet. Tib. cap. VIII. Tull. pro Cluent. *Qui inter ſicarios damnatus eſt, manus incidit, & apud eum fuit in ergaſtulo.* de ſervis ibi vinctis vetus Scholiaſtes Juvenalis ad illud Sat. XI. 80.

Squallidus in magna faſtidit compede foſſor.

& ad Sat. VI. 191. *ergaſtula tota.* & ad illud Sat. XIV. 24. *inſcripta ergaſtula.* id plerumque extra urbem. Idem Sat. VIII. 180. *in Lucana aut Tuſca ergaſtula mittas.* Florus Lib. III. cap. XIX. *frequentia ergaſtula, catenatique cultores, materiam bello praebuere.* Lucan. II. 94. *Servilia ſolvit Agmina* &c. Dempst.

29. *Da ſaltem*] *Des alium* marg. Jungr. *Des ſaltem* Exc. Wolff. Vicetin. Parm. Iſingr. Colin. Gryph. Raph. *Das ſaltem* Ald.

Virum] Ovid. II. Amor. III. I. *Hei mibi quod dominam nec vir nec femina ſervas.* tertium enim hominum genus Eunuchi. Claver. *quemcumque*, id eſt, etiam viliſſimum. vid. ad Val. Flacc. III. 64.

Diſcrimina] Famuli quidem ſpecioſum nomen videtur, at pro ſervo accipitur in Cod. Juſtin. Martialis: *Eſſe ſat eſt ſervum, jam nolo vicarius eſſe.* Ulpianus: *Multum intereſt, qualis ſervus ſit, bonae frugis ordinarius, diſpenſator, an vero vulgaris, vel mediaſtinus.* Eutropius autem non fuit frugi, quando quidem ita ſe geſſit, ut plures dominos habuerit, a nullo diu retentus. Claver.

30. *Sunt famulis*] Inter ſervos hi priores, poſteriores illi ex Comico. Ariſt. I. Polit. cap. IV. δοῦλος πρὸ δούλου, δεσπότης πρὸ δεσπότου. *ſervus ante ſervum, dominus ante dominum.* Eurip. in Helen. ἐγὼ μὲν εἰμι καὶ πεφύοχ' ὅμως λάτρις ἐν τοῖσι γενναιοῖσιν ἠριθμημένος δούλοισιν. *ego ſum quidem & exiſto tamen ſervus, inter generoſos numeratus ſervos.* & in eadem

Conditionis habet, domino qui vixerit uni.
Si pelagi fluctus, Libyae ſi diſcis arenas,
Eutropii numerabis heros. quot jura, quot ille
Mutavit tabulas, vel quanta vocabula vertit!
Nudatus quoties, medicum dum conſulit emtor,
Ne qua per occultum lateat jactura dolorem!
Omnes poenituit pretii, venumque redibat,
Dum vendi potuit. poſtquam deforme cadaver

Man-

dem Helena, *πρὸ δεσποτῶν τοῖσι γενναίοισι δούλοις εὐκλεέστατον θανεῖν.* id eſt, *ante dominos generoſis ſervis glorioſiſſimum mori.* Tull. Paradox. VI. legatur, ubi ſervitutes diſtinguit. Imo eſt & dignitas ſervorum ex ſententia J. C. leg. *ſed & ſi par ſufficienter* ff. de Uſufr. verba ſunt, *ſecundum ordinem & dignitatem ſervorum.* & ſervus unus reſpectu alterius dicitur dominus. l. *ſi ſervus* ff. de peculio. Plaut. Aſin. Act. II. Sc. IV. princ. Dempst.

31. *Qui vixerit uno*] *uni* codices decem. paulo ante pro *Des*, prim. Vatic. Lucenſ. & ſex alii, *Da*, &, *Hoc regni*, *Fortuna*, *lues*, Florent. S. Marci, non invenuſte. Heins.

34. *Mutavit*] *Mutabat* Oxon. haec optime ex Petron. cap. LIII. ubi tabulae recitantur Trimalchioni, tanquam urbis acta, in quibus ſervorum numerus, inluſtrari poſſunt. Burm.

Quanta vocabula] nomina. ſolebant antiqui contexere tabulas accepti & expenſi, articulatim adſcriptis titulis, quod *nomina* vocabant. quotiens igitur Eutropius in alterius manum veniebat, totiens novi & antiqui domini nomina immutabat. Delr. Aeſtuat in his *vocabulis* etiam Barthius. ſed *quanta* capio pro quot, ut ſaepe apud noſtrum, ut mox vs. 60. *quis nomina poſſit Tanta ſequi.* Conſ. Olybr. 53. & II. de Rapt. 308. *vertere* vero idem quod mutare. vid. ad Valer. Flacc. II. 572. quot ergo nomina, quibus apud priores dominos vocabatur, vel Graeca, vel Romana, antequam Eutropius vocaretur, quod cum a *τρέπω* veniat, auctor noſter *vertit* voluit uti. Eutropius vero Graece bonis & optimis moribus inſtructus ſit, ille vero perverſiſſimis & ſceleratiſſimis Eutropius dici non meruerat; nam hoc nomen liberatus a ſervitute forte adſcivit. Si quis melius divinet, audiam. Burm.

35. *Nudatus*] Ita optime vetus codex, non *Mutatus*, ut notavit, non etiam probavit Cujacius. apud Sueton. legi: *denudare atque perſpicere quaſi mangone vendente.* Lucianus: *γυμνὸν σε γὰρ ἰδεῖν βούλομαι.* At incenſus Gagates lapis, auctore Apulejo, pulchre in vaenalitiis ſanitatem aut morbos explorat. Claver. *Mutatus* Voſſ. duo pro var. lect. & Leid. & ed. Aldi.

Medicum] Servos igitur venales Medici inſpiciebant nonnumquam. Emptor inſpicit apud Martialem Lib. VI. *Quidam me modo, Ruſe, diligenter Inſpectum, velut emtor, aut laniſta.* Claver.

36. *Ne qua*] Deerat hic verſus in editione Vicetina.

38. *Cadaver*] Vide hic Barthium, & infra v. 147. & hinc *cadaveroſa facies* in Terent. Hec. III. 4. recte explicatur, nec meretur expelli. non enim agit de ea ſolum parte corporis, quae os vel vultus dici ſolet, ſed de toto corporis habitu, ut *faciem* explicat etiam Donat. ad Eun. II. III. 5. vide Graev. ad Cicer. pro Roſc. Comoed. cap. 10. & Broukh. ad Propert. IV. IV. 19. plura adſtruere nil opus. ſic potuit ille hoſpes Myconius rubicundus, magnus, craſſus eſſe, & tamen cadaveroſo totius corporis habitu, potuit eſſe rigore quodam obſtipus, ut cadaver, qualis ille apud Apulejum Apolog. (pag. 424. edit. Delph.) *ritu cadaveris, unum & immobilem vultum poſſidens.* vel, ut hic, defluxiſſe totus in rugas, quae in manibus etiam & collo & ceteris partibus ſe oſtendebant, ut in ſenibus effoetis ſolet conſpici. vel ut carne putida videretur, vel alio modo cadaver referret. vel Pamphilus exanimatus ſubita re, & perturbatus, miſcuit hic quaedam, non admodum congrua. certe *lentiginoſa* facie fuiſſe, quis, quaeſo, divinus indicavit ea voce delectatum, Terentium aut ita voluiſſe vultum hoſpitis deſignare. Si vero corrigendi libido urat, cur non in *craſſus* ſaevire libeat potius. non audeo *caſſus* reponere, quod tamen egregie conveniret de arido & exſangui, ut *caſſum ſanguine*, *lumine* &c. paſſim occurrit. & ita cadaver *corpus caſſum anima* dixit Lucret. III. 561. & ita *craſſus* & *caſſus* commutantur apud Sil. VII. 698. ubi *caſſa umbra* dicitur tenuis, vana. ut hic *cadaveroſus* vocari ſolet. permutant etiam librarii apud Ovid. VI. Faſt. 406. ſed quia abſolute nondum poſitum de homine offendi hoc vocabulum, abſtineo. hinc tamen Galli ſenem *caſſee* vocant, viribus defectum. quod vero oggeritur Parmenonem aſtutum & callidum debuiſſe haec ſibi contraria videri, *craſſum & cadaveroſa facie*, facilis eſt reſponſio, Pamphilum non dediſſe ipſi tempus, ſed praeccidiſſe reſponſionem imperioſis verbis *mane*, *curre.* ne, quum incepiſſet obloqui

domi-

Manſit, & in rugas totus defluxit aniles;
Jam ſpecie doni certatim limine pellunt,
Et foedum ignaris properant obtrudere munus.
Tot tranſlata jugis ſubmiſit colla vetuſtum
Servitium, ſemperque novum: nec deſtitit umquam;
Saepe tamen coepit. cunabula prima cruentis
Debita ſuppliciis. rapitur caſtrandus ab ipſo
Ubere: ſuſcipiunt, matris poſt viſcera, poenae.
Advolat Armenius certo mucrone reciſos
Edoctus mollire mares, damnoque nefandum
Aucturus pretium, foecundum corporis ignem

Sedi-

domino, de ſuo commodo prius cogitans, ut egregie poëta, & rogans an maneret totum ibi diem, poſtea ne alias inveniret cauſſas, Pamphilus abire & feſtinare jubet. BURM.

39. *In rugas totus defluxit aniles*] *difluxit* videtur praeſtare, ſed aliter ſcripti. HEINS. Ego *defluxit* retineo, quod notat, vires, formam, & omnem ſpeciem fere periiſſe, & ab antiquo vigore & habitu corpus omne diſſimile evaſiſſe. ſic Saluſt. Jug. I. *ubi per ſocordiam vires, tempus ingenium defluxere.* ubi vide quae Cortius notavit. BURM.

40. *ſpecie*] vitioſe *ſpem* Vicetin.

41. *Et foedum ignaris*] Quomodo potuerunt neſcire, quum ſervi ex Aedil. edicto geſtarint titulum, ubi quid morbi vitiive eſſet: quis fugitivus, quis noxa non ſolutus. unde Propertius,

Aut quorum titulus per barbara colla pependit.

CLAVER. Sed hic non de venali ſervo, ſed qui dono datur, agitur, qui non inſpiciebatur antea. *iguari* marg. Iſingr.

42. *Jugis*] *locis* marg. Iſingr.

43. *Nec*] *ne* Exc. Wolff.

44. *Saepe*] quidam codices & editiones priores *Coepit ſaepe tamen*, ingratiori ſono.

45. *Debita ſuppliciis*] Vetus liber & Vicetin. *Dedita.* DELR. *Dedita* ſcripti meliores. vere. in primo tamen Vaticano *Debet.* etiam in Oiſeliano. infra v. 441. *natos hoc dedere poenae Profuit.* Ovid. XIII. Met. 664. *conſortia pectora poenae Dedidit*, ut quidem legendum. ſic & *noxae dedere* Ovid. I. Faſt. 359.

——— *noxae tibi deditus hoſtis*
Spargitur affuſo cornua, Bacche, mero.

Fragmentum de Origine urbis Romae: *Poſtquam rem, ubi acta erat, comperit, ſervum noxae dedit.* Columella Praefat. libr. de Re Ruſtica; *Rem ruſticam peſſimo cuique ſervorum, velut carnifici, noxae dedimus.* ſic Livius quoque, Feſtus, alii. Plura ad Naſon. Metam. XIII. 664. curis ſecundis. HEINS. Nihil muto. vid. Barth. & nos ad Val. Flacc. V. 21. nec deditur infans modo natus noxae, ſed librarius notam locutionem, hic ſapere ſibi viſus, lectori obtruſit. *Dedita* habent Exc. Wolf. edd. Vicet. & Parm.

46. *Ubere*] Martialis:

Jam cunae lenonis erant, ut ab ubere raptus
Sordida vagitu poſceret aera puer. CLAVER.

46. *Matris poſt viſcera*] MS. ſic, vel *funera.* utrumque nihil obſtat, quin diverſimode tamen recipiatur. DELR. Sic locutus alibi, id eſt, ab ipſo ortu. eadem omnino ſunt apud Suidam. at Lucianus tradit Eunuchorum, quam Spadonum, conditionem eſſe viliorem. in Jure promiſcue habentur, eſtque fere generale Spadonis vocabulum. CLAVER. *poſt matris* Voſſ.

48. *Mollire mares*] D. Cyprianus Ep. II. ad Donat. *evirantur mares, omnis honor & vigor ſexus, evirati corporis dedecore mollitur.* Prima vero peſtis inſolitae inventio, ut vult Petronius, Perſarum fuit:

Perſarum ritu male pubeſcentibus annis
Surripuere viros.

licet illud de uſu, non origine, poſſit capi; nam noſter Semiramidi Babylonis conditrici id tribuit, aſſentiente Ammiano Lib. XIV. *Quis*, ait, *videns Spadonum luridam multitudinem, non deteſtatur memoriam Semiramidis reginae illius veteris, quae teneros mares caſtravit omnium prima?* Id autem tenella fiebat aetate. Martial. IX. Ep. 9. ut noſter bene dicat raptum Eutropium *ab ubere ad poenas.* Maximus ſane Eunuchorum uſus antiquis, Aſſyriis, Medis, Perſis, Graecis. Curtius & Arrianus paſſim. imo & Romanis, adeo ut neceſſitate exigente id leges permittant. L. 3. & 4. ff. ad L. Cornel. de Sicariis. tamen ne id fieret, edicto cavit Domitianus, in eo non improbus. Xiphilin. in Nerone. Sueton. in Domit cap. VII. Martial. Lib. VI. Ep. II. Lib. IX. Ep. 9. quumque malignitas perſeveraret infantes evirare, poenam capitis caſtrare audentibus Juſtinianus indixit. L. I. C. de Eunuchis. vide locum & conſidera. DEMPST.

49. *Aucturus*] Quia Eunuchi tanti fiebant olim, ut ab Imperatore L. I. C. de comm. ſervo manu-

Sedibus exhaurit geminis: unoque ſub ictu
Eripit officiumque patris nomenque mariti.
Ambiguus vitae jacuit, penituſque ſupremum
In cerebrum ſecti traxerunt frigora nervi
Laudemuſne manum, quae vires abſtulit hoſti?
An potius fato cauſſam tribuiſſe queramur?
Profuerat manſiſſe virum. felicior exſtat
Opprobrio. ſerviret adhuc, ſi fortior eſſet.
Inde per Aſſyriae trahitur commercia ripae:

Hinc

numiſſo. & L. III. C. Comm. de Legat. & fidecom. Notariis & Medicis praeferantur, aeſtimenturque ſi minores decennio ſint, triginta ſolidis, ſin majores, ſi quidem nullius artis periti fuerint, quinquaginta, ſin artifices, ſeptuaginta, licet aliorum ſervorum longe impar pretium taxaretur. Non diſſimulabo in meo MS. legi, *Acturus*, quod ipſum fortaſſis ſit recipiendum, cum *agendi* vocabulum, teſte Icto in L. XIX. D. de Verb. Signif. generaliſſimum ſit, atque *agere pretium* conſtituere ſignificet, unde auctio quaſi actio dicta eſt. pro *inguen*, vetus liber, *ignem*. DELR.

Pretium] Domitianus Imperator Spadonum, qui reſidui erant apud mangones, pretia moderatus eſt. Juſtinianus vero Lib. VII. Cod. ſanxit, ſervos Eunuchos, qui aliqua arte praediti ſunt, ad ſeptuaginta ſolidos computari, cum ſervi notarii aut medici ad 50 tantum taxari voluerit. CLAVER.

Ignem] alias, *inguen.* Martial. XIII. Ep. 63.

Ne nimis exhauſto macreſceret inguine Gallus,
Amiſit teſtes: nunc mihi Gallus erit.

In optimo codice legi *ignem*, quod libenter admiſi, nam indicat vim, qua virilitas excitatur aut juvatur. CLAVER. *Inguen* Iſingrini codex, quod Gyraldo placebat. quomodo Farneſianus, Pricaeanus & Rottendorphianus ex noſtris pro diverſa lectione. Martial. XIII. Ep. 64.

Ne nimis exhauſto macreſceret inguine Gallus.

mihi vulgata tamen lectio magis arridet. mox, *officiumque patris*, non *officium* meliores, & *cauſas fato* pro *cauſam.* Cave etiam, *Acturus pretium*, non *Auctturus* cum Delrio legas, aliter ſuadentibus membranis, & ipſo Claudiano. HEINS. *Acturus* Oxon. Wolf. & Exc. Voſſ. *ſecum dum* vitioſe Vicetin. *ignem* edd. olim. *inguen* videtur ex vs. 280. infr. repetitum.

50. *Unoque ſub ictu*] *ſub* hic παρέλκειν notavit Barthius, & Boxhorn. ad Spartian. Hadr. in princ. ſic *ſub acerbo vulnere vitam exhalare* Ovid. V. Met. 62. ubi vide. & ad III. ex Pont. VI. 31 Livius XXXIV. 27. *ſub verberibus acti necantur.* & multiplex hujus praepoſitionis uſus ſaepe notatus viris doctis, & alibi nobis. BURM.

51. *Eripit*] Huic verſui, ni fallor, χιασμός figura ineſt. hoc modo:

——— *officium patris, nomen mariti.*

vid. Paneg. IV. Honor. ac Pierium in Virgilium. idem notavit Cujacius Inſtit. *legibus armatam, armis decoratam.* dicendum enim erat, *officium mariti ac nomen patris.* ut in Proſerp. ſed ut ait Ovidius, *in vitio decor eſt quaedam male reddere verba.* CLAVER. *officium patris* Vicetin. Iſingr. Gryph. ridiculus & vanus eſt ille χιασμὸς Claverii. nec enim eſt hic aliquod in ordine vitium, ut recte Barthius. nam *officium* recte dicitur patris, quod eſt procreare, ut pater poſſit jure dici. maritus dici & nominari non poteſt Eunuchus, quia non meretur hoc nomen exſectis virilibus. forte tamen legi poſſet, *officiumque maris, nomenque mariti.* BURM.

53. *In cerebrum ſecti*] Huc forte pertinet elegans locus Hippocratis libro de Aëre, ubi tradit Eunuchos, quorum ob crebram equitationem apud Scythas ingens, praecipue nobilium, numerus, adorari, iiſque venas parotidas ſecari, unde ſteriles fiant. Cujacius vero belle ac venuſte jocabatur, cum diceret de Eunucho: *ille dolet vere, qui ſine teſte dolet.* ſunt enim ab utroque ſexu extorres, ob cladem corporis, vel naturae originem, ut Mamertinus loquitur. CLAVER.

55. *Fato cauſam*] hic innuit Deos quaſi lege agere, cauſa cognita in mortales. Tacit I. Hiſtor. 3. *non eſſe aliquando curae Diis ſecuritatem noſtram, eſſe ultionem.* Lucan. IV. 807. *Si libertatis ſuperis tam cura fuiſſet, Quam vindicta placet.* quae quidem ad vivum non ſunt reſecanda; ſunt enim mortalium ſub faſce quaſi laborantium ſolennes querimoniae, ſubita correctione medicabiles; nemo enim adeo furioſus eſt, ut non agnoſcat, dilucido intervallo, genus humanum a Deo non ſolum regi, ſed etiam amari. CLAVER.

56. *Exſtat*] *eſſet* Voſſ.

57. *ſi fortior*] *ſi grandior* marg. Iſingr.

Hinc fora venalis Galata ductore frequentat
Permutatque domos varias. quis nomina poſſit
Tanta ſequi? miles ſtabulis Ptolemaeus in illis
Notior. hic longo laſſatus pellicis uſu
Donat Arinthaeo. neque enim jam dignus haberi
Nec maturus emi. quum faſtiditus abiret,
Quam gemuit! quanto planxit divortia luctu!
Haec erat, haec, Ptolemaee, fides? hoc profuit aetas
In gremio conſumta tuo, lectusque jugalis,
Et ducti toties inter praeſepia ſomni?
Libertas promiſſa perit? viduumne relinquis
Eutropium? tantasque premunt oblivia noctes,

Cru-

60. *Poſſit*] *poſſet* duo Pulman.

61. *Stabulis Ptolemaeus in illis*] *tabulis* quatuor ſcripti cum ſchedis Gudianis, ut conjecerat vir Cl. Albertus Rubenius, quod Claverius quoque in editione ſua expreſſit. ſupra, *quot jura, quot ille Mutavit tabulas.* verior tamen ſcriptura, *miles ſtabuli*, quomodo primus Vaticanus pro diverſa lectione, ut & Farneſianus & Pricaeanus. Confirmant Lucenſis optimus cum uno Mediceo. infra vs. 156. quomodo vetuſtus codex, *ab imis Evectus ſtabulis ſummos invaſit honores.* Heins. Si *ſtabuli* legatur, ſenſus hic debet eſſe, *in illis*, id eſt inter illa nomina, ſive varios dominos Eutropii, fuit notior reliquis Ptolemaeus, miles ſtabuli. ſed quis umquam, quaeſo, *militem ſtabuli* dixit? ſed in illis ſtabulis, id eſt, cauponis, in quibus, per fora venalis circumductus fuit, deverſabantur mangones, fuit quidam Ptolemaeus miles obſcurus, ſed tamen notior reliquis ignobilioribus Eutropii dominis, & ideo illos non nominat. *ſtabula* vero eſſe cauponas ex Petronio cap. vi. & Comm. conſtat. *tabulis* Lovan. a m. p. & ed. Claverii. *Tholomeus* Oxon. Leid. duo, & Lovan. Burm.

63. *Ariſtaeo*] Alii, *Ariſthaeo.* quidam, *Aruthaeo.* nonnulli, *Arantheo.* ceteri, *Arenthaeo.* num eſt legendum *Arinthaeo*, cujus Lib. xxvii. meminit Ammianus? quod de hoc loco dixi, idem de aliis, quibus hujus fit mentio, dictum volo. Delr. Hoc nomen varie legebatur etiam in antiquis codicibus. fuit autem vir togata & armata militia clariſſimus, de quo Ammianus Lib. xxvii. & Graeci Hiſtorici. eſt ſane epiſtola apud Baſilium, ubi ſuam triſtitiam ex Arinthei morte indicat, ſiquidem ab eo non ſolum honore affectus eſt, ſed etiam tota Eccleſia ipſi plurimum debuit: quin imo Armenia omnis periiſſet, ni ejus adventu & occurſu Perſae territi feciſſent fugam. Anno 372. Conſul fuit cum Modeſto. vide Cod. Theod. unde hoc nomen reſtituitur, cum antea *Ariſteo*, *Ariſthaeo*, *Arantheo.* Claver. *Arinthaeo* Vaticanus cum aliis nonnullis, quomodo apud Ammianum & in Codice Theodoſiano legitur. Chronicon quoque Alexandrinum Ἀρινθαῖος. Arinthaei alterius ſub Conſtantio armaturarum rectoris Ammianus meminit Lib. xv. & ejusdem forte, qui expeditioni Perſicae interfuerit ſub Juliano, & cum Valente in Orientem miſſus ſit a Valentiniano, magiſter peditum. hunc *lectiſſimum ducem* alicubi vocat. Lucenſis, aliique bonae notae, *Arentheo.* vulgo, *Ariſtaeo.* vide curas ſecundas Barthii. Heins. *Arithaco* Parm. Ald. Colin. *Arentheo* Voſſ. Leid. Lov. *Arantheo* marg. Iſingr.

65. *Quae gemuit*] Ex MS. primus repoſui, *Quam gemuit.* Delr. Lege cum Gyraldino, Schedis Gudianis & duodecim aliis, *Quam gemuit.* Val. Flacc. i. 173.

Quam referam viſas tua per ſuſpiria gentes.

ſic enim vetuſti codices. quod Carrio non intellexit. *quam* pro quantum. Virg. vi. Aen. 694.

Quam metui, ne quid Libyae tibi regna nocerent!

Heins. vide ad d. Val. Flacc. locum. & ad Ovid. viii. Met. 64. & Infr. v. 481. ubi etiam *quantum* ſequitur, ut hic. Burm.

66. *Haec erat, heu, Ptolemaee, fides.*] Concinnius primus & tertius Vaticanus cum Oiſeliano: *Haec erat, haec, Ptolemaee, fides.* Statius x. Theb. 807.

Haec erat, haec metuenda manus, ferrumque quod amens
Ipſa dedi.

Naſo xi. Metam. 694.

Hoc erat, hoc animo quod divinante timebam?

Heins. Vide ſupra ad Epithal. Honor. 319.

Hoc profuit] *haec profuit* Oxon.

68. *Ducti*] *ductus t. i. p. ſomnus* Oxon.

Praeſepia] Stabula, ni fallor, innuit, de quibus tam

Crudelis? pro ſors generis duriſſima noſtri!
Femina quum ſenuit, retinet connubia partu,
Uxorisque decus matris reverentia penſat.
Nos Lucina fugit; nec pignore nitimur ullo.
Cum forma dilapſus amor. defloruit oris
Gratia. qua miſeri ſcapulas tutabimur arte?
Qua placeam ratione ſenex? ſic fatus acutum
Adgreditur lenonis opus. nec ſegnis ad artem
Mens erat, officiique capax, omnesque pudoris
Hauſerat inſidias. cuſtodia nulla tuendo
Fida toro, nulli poterant excludere vectes.
Ille vel aerata Danaën in turre latentem
Eliceret. fletus domini fingebat amantis:
Indomitasque mora, pretio lenibat avaras,

Laſ-

tam crebra mentio apud Arbitrum, unde dicitur quaedam Ambroſio *ſtabularia*. Juvenalis, *qui bona donavit praeſepibus*. Claver.

71. *Noſtri*] *matri* Exc. Wolff. a m. prim.

72. *Cum ſenuit*] *conſenuit* Vicetin. Parm.

74. *Pignore*] Magnum eſt foecunditatis privilegium, etiam in deportati liberis. C. Theod. ad Eutropium P. F. P. Tacitus: *firma munimenta, quibus inſiſtas, numerus liberorum*. Domitianus uxorem dimiſerat, dein reduxit *favore pignoris*, & eſt qui intercepto communis filii *pignore* ab uxore divorterit. ergo optimum vinculum in conjugiis liberi. Ariſtoteles σύνδεσμον dixit. Juvenal. II. Sat. 138. *partu retinere maritos*. Claver.

76. *Scapulas*] Sollicitus eſt Eutropius de ſcapulis ſuis tumore, neſcio quo, incurvatis, quod vitium emendari queat ex ſententia Ovidii III. Art. 273.

Conveniunt tenues ſcapulis analectidis (ſeu *ameletides*) *altis*
Anguſtum circa faſcia pectus eat.

Humeroſo opponitur is, qui demiſſis humeris. ſed enim hic locus Claudiani forte explicari poteſt de eo, qui timet ſibi a loris vel ſcutica. Claver. Ultima explicatio ſola vera. metuebat verbera, ut paſſim in Comoediis ſervi, a quibus tuti erant pueri delicati. Terent. Phorm. I. II. 26. *ſeni fidelis dum ſum, ſcapulas perdidi*. vid. infr. vs. 100. *miſeris* Exc. Wolf.

77. *Sic fatus acutum*] Albertus Rubenius poſt τὸ *acutum* diſtinguit. vox enim Eunuchorum acuta, ut & feminarum. infra vs. 340. *vocis acutae Mollities*. ubi vide Barthium. Heins. *avitum* marg. Iſingr. quod non abſurdum. nam nec *fari acutum* admodum placet; nec lenonium *opus acutum* vocari videtur admodum elegans, ut Barthius hic explicat. ſed Eutropii parentes & majores jam lenones fuiſſe patet, quia ab ubere ipſo ſectus & venditus, deinde in turpes amores venditus fuit. Burm.

79. *Omnesque*] *omnisque* Voſſ. duo. Lovan. & Exc. Wolff. *pudori* olim Heinſio placebat.

81. *Vectes*] *veſtes* Oxon. intelligit fores ſeris & vectibus munitas. Ovid. II. Amor. XII. 3.

Quam vir, quam cuſtos, quam janua firma (quot hoſtes!)
Servabant, ne qua poſſit ab arte capi.

vectes vero hic ſunt ligna vel ſerrae, quibus muniebant fores, quum aliter & vectibus effringebant fores. vid. Torret. ad Horat. III. od. 26. Burm.

82. *Sub turre latentem*] Primus Vatic. *e turre*. Lucenſis & ceteri fere omnes, *in turre*. pro *Eliceret* videtur ſcribendum *Illiceret*, vel *Pelliceret*, ſi vulgatam ſcripturam amplectimur. Heins. *inturre* Exc. Wolff.

84. *Indomitasque mora*] *mero* Oxon. a m. ſ. quia, ut ait Ovidius, *vina parant animos faciuntque caloribus aptos*. ſed *mora* praeferendum, & *indomitas* non cum Barthii prima expoſitione libidinis effrenae & equinae, ſed quae repugnant amori, nec domari facile poſſunt. has non vi & impetu, ſed mora eſſe leniendas, & ad libidinem corrumpendas noverat. ut ita de Hannibale Florus II. 6. quem Fabius *ſic maceravit, ut qui frangi virtute non poterat, mora comminueretur*. vide IV. Conſ. Honor. 407. *domare* in re amatoria ſaepe occurrit, ut apud Horat. I. od. 27. *quae te cumque domat Venus*. ſic *amor indomitus* eſt effrenis Ovid. II. Faſt. 585. ut *irae indomitae* & ſimilia, de quibus vide ad Ovid. III. Art. 511. ſed *puella indomita* eſt, quae nondum jugum recepit, & ut Horat. II. od. 4. *quae nondum ſubacta cervice jugum fert*. ut paſſim *indomiti* equi dicun-

Laſcivaſque jocis, non blandior ullus euntis
Ancillae tetigiſſe latus, leviterque reductis
Veſtibus occulto crimen mandaſſe ſuſurro;
Nec furtis quaeſiſſe locum, nec fraude reperta
Cautior eluſi fremitus vitare mariti.
Haud aliter juvenum flammis Ephyreïa Laïs
E gemino dotata mari, quum ſerta refundit

Cani-

dicuntur. Horat. ii. Sat. ii. 9. & *feri indomita cervice* i. Epiſt. iii. 34. ferae igitur & indomitae mulieres mora debent leniri & tractabiles fieri. hoc egregius nequitiae magiſter Naſo docet i. Art. 471. & ſeqq. tempore & mora ipſam Penelopen poſſe vinci. *mora* vero hic legendum evincit Scholiaſtes codicis Voſſiani in Bibliotheca Leidenſi, qui adſcripſerat; *Gutta cavat lapidem, non vi, ſed ſaepe cadendo.* de quo egimus ad Ovid. iv. ex Ponto x. 5. Burm.

85. *nec blandior*] *non blandior* Oxon.

86. *Ancillae tetigiſſe latus*] praecipuum laſciviae argumentum latus tangere. de Galataea Sidon. carm. xi. 38.

——— *latus, quod pollice fixo*
Vellis, & occulto ſpondes connubia tactu.

& nequitiae. Ovid. i. Art. Am. 606.

Inſere te turbae, leviterque admotus eunti
Velle latus digitis, & pede tange pedem.

hinc apud eumdem Lib. i. Amor. viii. 47.

Penelope vires juvenum tentabat in arcu,
Qui latus argueret, corneus arcus erat.

nec plura addo; ſunt enim quae ſequuntur lenonum verius quam ſtudioſorum. Dempst. Ultimus hic Ovidii locus nihil ad rem facit. ſed recte Barthius explicat. ita in alia re *fodicare latus* Horat. i. Ep. vi. 51. Burm.

Liviterque reductis] *reductae* malebat Heinſius, quod fere eodem redit, ſed vulgata maneat. *reductis*, id eſt a tergo prehenſis veſtibus, inſuſurrare crimen. *reducere* eſt retro trahere. vid. Heinſ. ad Ovid. vi. Met. 107. ita cape, licet in alia re, Petronii verba illa cap. 100. *tremulis manibus Encolpi laciniam duxi. leniter* Vicetin. Burm.

87. *Mandaſſe*] *mandare* Oxon. Leid. Lovan. dictum vero ut apud Florum iii. i. *primum ſcelus mandat inſidiis.* Lucan. x. 345.

Nec parat occultae caedem committere fraudi.

vide & Giſan. Indic. Lucret. in *mandare*. Burm.

88. *Reperta*] Malebat Heinſius *retecta*, ſed ita *furta reperta*, pro deprehenſa, ipſe Heinſius egregie adſtruxit ad Ovid. iii. Faſt. 846. infra vs. 399. *reperta perfidia* ex MSS. vide ad Bell. Gildon. 264. Burm.

9. *Flammis*] Hae flammae quibuſdam hactenus obſcurae. ſupra dixit ii. in Rufin. 347. *ardentes gemmas* pro diademate. in Paneg. iv. Honor. 599. *ignes.* haec igitur indicant, Laïda juvenum amantium donis ac muneribus ditatam, ſeu *flammis*, hoc eſt gemmis, quae flammae in ſpeciem rutilant. tales praecipue pyropi. unde Ovid. de Solis regia Lib. ii. Met. 2. *Clara micante auro, flammaſque imitante pyropo. Geminum* vero pelagus Iſthmon Corinthiacum deſignat, ut eſt in Lib. ii. in Rufin. Poteſt etiam intelligi amor flammeus juvenum, eoque caſu verſu ſequenti *& gemino*, non *Egemino*. Claver. *Et gemino*, non *E gemino* ſcripti plurimi. vulgata tamen ſuos quoque in codicibus vetuſtis aſſertores habet, recte. ſec. Vaticanus, *De gemino*. Pomponii excerpta, *In gemino. dotata* etiam pro *ditata* prior Moreti. optime. ut iv. Conſ. Hon. 647.

Quamvis tot Divis veniet nurus, omnibus arvis
Et toto dotanda mari.

dotata Lais flammis juvenum e gemino mari, hoc eſt, non tantum amata a juventute Corinthia, ſed ab iis quoque, qui ex inſulis utriuſque maris Corinthum confluebant. Heins. jungenda ergo, *flammis dotata juvenum e gemino mari.* recte quidem, ſed cur *dotata* praeferri debeat non video, cum *ditata* optimum ſenſum habeat. *dotata* rectius virgini pudicae conveniret, ut iv. Conſ. Honor. 647. *& toto dotanda mari.* unde etiam olim Heinſius adſcripſerat, *Et gemino dotata mari.* & ita Exc. Wolff. ſed in priore loco alius ſenſus eſt, nec mari dotata fuit Lais, ſed ditata ſpoliis juventutis ex utroque mari ad eam adfluentibus. eadem varietas infra de Laude Serenae 43. *Libycis dotata tropaeis*, ubi cod. Voſſ. *ditata*. vide & ad ii. de Rapt. 293. ego vero hic *ditata* praefero. ut Ovid. ii. Art. Am. 261.

Nec dominam jubeo pretioſo munere dites.

ubi vide quae adnotavimus. de Laidis vero avaritia & inmani pretio, quod pro nocte paciſcebatur, omnia nota. Claverii ſomnia de gemmis, recte refutavit Barthius. Burm.

91. *Refundit*] Alter Leid. & Moreti, *refutat. refutare* pro recuſare, non novum. Ovid. ii. Art. Am. 655.

Ferre novae nares taurorum terga refutant.

ſic

Canities, jam turba procax, noctiſque recedit
Ambitus, & raro pulſatur janua tactu;
Seque reformidat ſpeculo damnare ſenectus.
Stat tamen, atque alias ſuccingit lena miniſtras,
Dilectumque ſemel, quamvis longaeva, lupanar
Circuit: & retinent mores, quod perdidit aetas.
Hinc honor Eutropio, quumque omnibus unica virtus
Eſſet in eunuchis, thalamos ſervare pudicos,
Solus adulteriis crevit. nec verbera tergo
Ceſſavere tamen, quoties decepta libido
Irati caluiſſet heri. fruſtraque rogantem,

Jactan-

ſic vetus liber. Gloſſae Stephani, *Refutari*, ἀπελέγχεσθαι, ἀποδοκιμάζεσθαι, ἐκβάλλεσθαι. Livinejo tamen *refugit* legendum videbatur. mihi vulgata lectio placet. Statius II. Theb. 220. *& te per colla refuſis Intactam, Crenaee, comis.* Auſonius Epiſt. v.

Caeſariem rutilam per candida colla refundes.

Heins. Sed in illis locis *refundere* eſt ſpargere, quod huic loco non convenit. quare *refundere* hic eſt abjicere explicandum. ut Ovid. XI. Met. 488. *aequorque refundit in aequor. refutat* poſſet ſerri, eodem fere ſenſu, pro non admittit, projicit. vide ad Val. Flacc. VI. 123. *notosque refutat arcus.* ubi alii codices, *refugit.* ut hic Livinejus. Prudent. Hamart. 695.

Nec tamen eſt virtus, niſi deteriora refutans
Emicet, & meliore viam petat indole rectam.

Idem in Dyptycho II. *Accipiens viva & terrena refutans.* vide Lindenbr. ad Amm. Marcell. XVII. 5. & Steph. Steph. ad Saxon. Gramm. Lib. II. pag. 69. *dum ſerta refundit Canities. dum turba* eſt in multis ſcriptis & edit. Raphel. ſed *jam turba* omnes fere ſcripti & editi. intelligit vero amatores jam inſolentes & inſultantes, ut apud anum, cum apud puellas juniores ſint modeſti & ſupplices. Burm.

93. *Tactu*] *ductu* Schedae Gudianae. Heins. ſed *tactibus* etiam exhibent quidam codices in Horatiano loco Lib. I. od. 25. quem ſibi propoſuit imitandum noſter. vide ibi Cl. Bentlejum. *juctu* hic habebat Voſſianus. Burm.

94. *Damnante ſenectus*] *Damnare* ſcripti meliores. quod & Barthius in Adverſariis vidit. idem tamen fruſtra eſt, cum Zinzerlingo obluctatur paulo poſt pro *retinet mores quos perdidit aetas*, *retinent* & *quod* ſcribenti. nititur enim iſta emendatio optimorum codicum auctoritate, quam & admittendam ſenſus poſtulat. Idque curis poſterioribus vidit ipſe quoque Barthius. & ſunt egregie illuſtrata a Zinzerlingo Promulſidis Criticae cap. VI. pro, *Dilectumque diu* Iſingr. prim. & tert. Vatic. Oiſel. Florent. S. Marci, & Mazarin. *ſemel.* Heins. debuiſſet dicere, inſpicere ſe reformidat; ſed quia anus conſcia deformitatis reformidat ſpeculo uti, eleganter & acute dicit *damnare*, id eſt, quaſi damnata eſſet ſpeculo, ad quod invita accedit. ita *damnari tenebris* Conſ. Olybr. Ovid. II. Art. 387.

Nec mea vos uni damnat cenſura puellae.

& quae obvia talia ſunt. ſi *damnante* legas, ſenſus erit, ſenectutem, id eſt anum, utentem ſpeculo, ſe, id eſt ſuam formam agnoſcere & deformitatem reformidare, etiam non malo ſenſu. Horat. IV. Od. X. 6. *Dices, heus quoties te in ſpeculo videris alterum* &c. Ovid. III. Triſt. VII. 37.

Cumque aliquis dicet, fuit haec formoſa; dolebis:
Et ſpeculum mendax eſſe querere tuum. Burm.

95. *Atque alias*] Vetus liber, *ante alias.* Vicetin. & Baſileenſ. *utque.* Delr. In Vicetina editione eſt *atque. diſcingit* Excerpt. Wolff.

Lena] *lene* edit. Delrii. credo operarum vitio. *ſuccingit* eſt quaſi in ſuum locum inſtruit & format in artes meretricias. ſic *avidae ſuccincta rapinae* eſt parata, armata, apud Ovid. I. Triſt. El. XI. 31. Burm.

99. *Eſſet in eunuchis*] Puto, *Haec ſit*, vel *Extet.* Heins.

Thalamos ſervare pudicos] Alludit ad nomen. nam eunuchus ἀπὸ τοῦ εὐνὴν ἔχειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι, a cura cubilium & Gynaeceorum. aut εὖ νοῦν ἔχειν, quod bonam habeat mentem, nempe Veneris expers, & ob id idoneus caſtitatis, pudoriſque cuſtos. Ovid. II. Amor. El. 2. quare pretioſior caſtratione puer dicitur fieri Ulp. L. ſi ſervus ff. ad L. Aquil. ſed cum evirati minus fideles viderentur, foeminas etiam caſtrari placuit. cujus ſceleris auctor Audramytes Lydorum Rex, Xanthus apud Athenaeum Lib. XII. Deipnoſ. cap. 12. Dempst. pro *pudicos*, *pudoris* Oxon.

102. *Fruſtraque rogantem*] *negantem* prior. Moreti, hoc eſt recuſantem. Heins.

Jactantemque ſuos tot jam per luſtra labores,
Dotalem genero nutritorique puellae
Tradidit. Eous rector Conſulque futurus
Pectebat dominae crines, & ſaepe lavanti
Nudus in argento lympham geſtabat alumnae.
Et quum ſe rapido feſſam projecerat aeſtu,
Patricius roſeis pavonum ventilat alis.
Jamque aevo laxata cutis, ſulcisque genarum

Cor-

106. *Pectebat dominae crines*] Pectebant dominarum capillos ancillae, ſed non uno modo; nam hae pectebant, illae digerebant; quaedam ornabant; aliae acu, ſeu diſcerniculo diſcriminabant. nota ſunt haec. vide Plaut. in Poenulo ſc. nepotis. Ovid. I. Amor. XI. Lib. II. Eleg. VII. & nequitiae Lib. I. *Hanc matutinos pectens ancilla capillos.* noſtrum Epithal. Pallad. & Seren. *legemque capillo Reddit.* ſed omnium ambitioſiſſime idem officium ancillarum in Epith. Honorii Aug. & Mariae depingit. Et quia huc provecti ſumus, nota, ditiorum capillamenta auro ornari ſueta: noſter de IV. Conſ. Hon. *Subſtringitque comam gemmis.* Ovid. Epiſt. XXI. 89.

Ipſa dedit digitis gemmas & crinibus aurum.

& Epiſt. XV. 75. *nullum eſt in crinibus aurum.* III. Amor. El. XII.

Virginei crines auro gemmaque premuntur.

Valer. Flacc. II. *tereti crinem ſubnectitur auro.* Interdum odores admiſcebant. Propert. Lib. I. El. II. princ. aut pauperes & plebeji ordinis puellae veſica crines involvebant. vide Martial. Lib. VIII. Epigr. 33. de forma ſtruendae comae, coloribusque diverſis alibi. DEMPSTER.

Et ſaepe lavanti] Quam partem laverit alumna ſatis conjicio; puto enim non ſolum poſt opus, ſed & ab urina aquam ſumi, ut ait Martialis Lib. II. 50.

Qua tibi parte opus eſt, Lesbia, ſumis aquam.

deinde Lib. III. 82. *digiti crepantis ſigna novit Eunuchus, Et delicatae ſuſcitator urinae.* CLAVER.

107. *Nudus in argento*] Argentum eſt vas, quo in balneis matronae utebantur. Phaedrus Lib. IV. *mundum muliebrem*, ait, *expoſuit & lavationem argenteam.* adi Lampr. in Commodo. ſcio non ſemper argentea fuiſſe vaſa, ſed ex concha. Vetus interpres Juvenal. ad Sat. III. Plaut. Rudente, *cave tu harum conchas ſpernas.* & puellis gratae erant conchae. Ovid. X. Met. fab. 8. Paulus Ict. in L. 3. Sent. Tit. 7. *mundo muliebri legato ea cedunt, per quae mundior lautiorque foemina efficitur, ut ſpeculum & conchae.* noſter Epigr. de Concha. atque haec de privato apparatu. erant etiam in thermis publica lavacra argentea. Stat. I. Silv. V. *argento felix propellitur unda, Argentoque cadit.* qui miniſtrabant lavantibus foeminis, *Aquarioli* dicti. Tertull. Apolog. cap. XLIII. *Lenones, productores, aquarioli.* Feſt. Lib. I. *Aquarioli mulierum impudicarum ſordidi aſſeclae.* Plautus in Poenulo Act. I. ſc. II. vs. 58. *Servolorum ſordidulorum ſcorta diobolaria.* Juvenal. Sat. VI. *veniet conductus aquarius.* atque hinc credibile eſt nomen Gallicum *maquereau* derivatum. Turneb. Lib. XIV. Adverſ. cap. 12. DEMPST. vid. ad Ovid. III. Art. Am. 95. & Petron. XXVI. & XCIV.

109. *Patricius*] Dignitatem ejusmodi primus excogitavit Conſtantinus, ſanxit, ut eſſet ſupra Praefectos Praetorio, ait Zoſimus. Aliud eſt *patricius ſanguis* apud Perſium, & alios antiquiores. Clodoveus & Carolus Magnus fuere Patricii. CLAVER.

Pavonum ventilat alis] *Pavonem* quatuor libri. bene. malim tamen, *roſeas pavonum alas.* ſic *ventilare faces* Ovid. II. Amor. I. 8. *ventilare aurum aeſtivum* Juven. I. Sat. 28. & ſimilia. de *paſſis uvis*, quod ſequitur, ex Priapeis hauſit, *Uvis aridior puella paſſis.* Lucilius apud Nonium, *rugoſi paſſique ſenes.* HEINS. *ventilet* Voſſ. *pavonem* Lovan. a m. pr. de verbo *ventilare* vid. Sanctii Minerv. III. cap. 3. & notas Perizon. pag. 393. ſi *alis* legas, abſolute ponitur, ut apud Sueton. Aug. 82. *ventilante aliquo.* BURM.

110. *Laſſata cutis, ſulcisque genarum Corruerat &c.*] Sic habet quidam vetus liber, & omnes fere excuſi. eſt tamen qui habeat *laxata*, quod Latinum eſſe non abnuerim, nam Juvenalis Sat. VI. 144. *Tres ſubeant rugae, vel ſe cutis arida laxet*, ſed hic minus quadrat; nam *laſſata* majori contemtu & odio protulit. dein ſubdit *Corruerat*, quod eſt pecudi quam homini magis proprium, & hic poëta Eutropium ſervilis conditionis hominem acerbiore ſtilo perſequitur; pecudibus enim ſervi quaſi annumerati. unde illud Juven. Sat. IX. 103. *ſervi ut taceant jumenta loquentur.* hanc vero lectionem inſuper tueri juvat ex Virgilio III. Georg. 53. *Et crurum tenus a mento palearia pendent.* quod de ſe non erubuit dicere B. Hieronymus, isque pulchre ac figurate, ut ſolet. *Corruerat* vero non adeo nude accipi debet; hic enim defluere aut delabi ſignificat. ſic ſupra vs. 39. *in rugas defluxit aniles.* ſic apud Virgil. II. Aeneid. 250. *ruit Oceano nox.* ac

III.

Corruerat paſſa facies rugoſior uva.
Flava minus preſſo finduntur vomere rura:
Nec vento ſic vela tremunt. miſerabile turpes
Exedere caput tineae; deſerta patebant
Intervalla comae: qualis ſitientibus arvis
Arida jejunae ſeges interlucet ariſtae:
Vel qualis gelidis pluma labente pruinis
Arboris inmoritur trunco brumalis hirundo.

Sci-

111. Georg. 311. *ruit imbriferum ver.* CLAVER. *Aruerat* doctiſſimo Pricaeo ad Apuleji Apologiam videtur ſcribendum, quomodo Guntherus Ligurino Lib. VIII.

——— miſerandos poſſidet artus
Foeda ſitu macies: deformia turpis & aeger
Inficit ora color: preſſis cutis arida membris
Inſidet.

Ego vulgatam tueor. ſic *lapſae genae* apud Senecam Hippolyto vs. 364. noſter bello Gildonico v. 22. *Interius fugere genae.* ſi quid mutandum tamen ſit, vix dubitem a manu Claudiani eſſe:

Marcuerat paſſa facies rugoſior uva.

ut hinc jam intelligamus, quid per *uvas marcentes* intelligat Martialis Lib. v. Ep. 110.

Marcentes tibi porrigentur uvae.

nam aut paſſas innuit, aut certe rugoſas & flaccidas, hoc eſt ollares, & quales in hibernum tempus ſervabantur. licet in alia omnia eant Calderinus & Raderus. apud Statium Saturnalibus Domitiani ſpectaculis, Lib. I. Silv. VI. 33. *Illi marcida vina larguintur.* hoc eſt vina vetula & vetuſta. aliter interpretes. Gevartius dicta putat *vina marcida*, quod potantes marcidos, languidosque reddat. male. *promere languidiora vina* apud Horatium, hoc eſt, antiqua vina. & Statium Hercule Epitrapezio Lib. IV. Silv. VI. 56. *tenet haec marcentia Bacchi pocula.* nam quod Bacchus ipſe marcidus Statio dictus Lib. IV. Theb. & Senecae in Medea, refer ad marcorem ebrioſis additum. *marcentes potores, marcentes coronae* Epith. Pallad. 96. *in rugas marceſcere* dixit Plin. Lib. XV. cap. 14. de pomis. quomodo & caſtigandum in Orientii Commonitorio:

Pendula quae marcent rugis deformibus ora,
Protulerant quantum conſpicienda decus.

cum *moerent* illic nunc circumferatur, & in pentametro *vanum decus*, minus bene. Naſo de liliis Lib. X. Met. 129.

Marcida demittant ſubito caput illa gravatum,
Nec ſe ſuſtineant, ſpectentque cacumine terras.

diffluere in rugas jam ante noſter dixerat de eodem vs. 39. *poſtquam deforme cadaver Manſit, & in rugas totus defluxit aniles.* HEINS. *laxata* moveri non debet. ita Ovid. III. Art. Am. 73.

Quam cito me miſerum laxantur corpora rugis.

ita *laxae genae* infra v. 258. Stat. IV. Theb. 70. ex MS. *laxa cervice.* illud *Marcuerat* vix placet, forte una litera mutata ſcripſerat *Horruerat*, ut mox vs. 122. *horror. horrida* enim omnia aſpera & inaequalia, qualis facies ſulcata rugis. *Corruerat* etiam non male tuetur Barthius. *Aruerant* ex illis Priap. *Uvis aridior puella paſſis*, defendi poſſet, niſi hinc adripuerit Pricaeus. BURM.

113. *Turpes*] *triſtes* Oxon. pro var. lect.

114. *Deſecta*] MS. & Vicetin. *deſerta.* DELR. *deſerta* omnes Heinſii codices & Vicet. *deſecta* Livinejus.

116. *Seges*] *ſeges & ariſta* idem mihi notare videtur, ideoque ariſta non interlucet ariſtae. legendum puto.

Arida jejunae gleba interlucet ariſtae.

in capite ejus eſſe intervalla deſerta, id eſt, ſine comis calva, ut in agro conſito, ubi ſiccitate emortuae multae ariſtae, ita ut gleba interluceat. *gleba* locus glaber & calvus, ut *area* apud Petron. CIX. ubi quidam legunt, *Areaque attritis aret aduſta pilis.* vide hic Barth. BURM.

117. *Pluma labente*] *pluvia* Jun. Oxon. Leid. a m. pr. & Excerpt. Wolff. a m. s. ſed ita & Silius IV. 112.

Incertamque fugae, pluma labente, columbam.

& XIV. 598.

——— mox nubibus atris
Fluxit deficiens, penna labente, volucris. BURM.

118. *Brumalis hirundo*] Bruma (ut mihi aliquantiſper indulgeam) dici videtur quaſi *prima.* Ovid. I. Faſt. 163. *Bruma novi prima eſt, veteriſque noviſſima ſolis*, vel quaſi *breviſſima*, breviſſimis diebus. vide Plin. Hiſt. ſed quando dicitur *hirundo brumalis?* cum ſcilicet intempeſtive advenit in has regiones. Ovid. II. Faſt. 855.

Saepe tamen Progne, nimium properaſſe quereris
Virque tuo Tereus frigore laetus erit.

ſed quia Eutropium ſcabies mala occupaverat, huc forte

Scilicet ut trabeis injuria creſceret olim,
Has in fronte notas, hoc dedecus addidit oris
Luxuriae Fortuna ſuae. quum pallida nudis
Oſſibus horrorem dominis praeberet imago,
Decolor & macies occurſu laederet omnes,
Aut pueris latura metus, aut taedia menſis,
Aut crimen famulis, aut procedentibus omen:
Et nihil exhauſto caperent in ſtipite lucri:
(Sternere quippe toros, vel caedere ligna culinae;
Membra negant: aurum, veſtes, arcana tueri
Mens infida vetat. quis enim committere vellet
Lenoni thalamum?) tandem ceu funus acerbum,
Infauſtamque ſuis truſere penatibus umbram.
Contemtu jam liber erat. ſic paſtor obeſum
Lacte canem ferroque ligat, paſcitque revinctum,
Dum validus ſervare gregem, vigilique rapaces

135. La-

forte reſpicit morbus, qui χελιδὼν vel impetigo. verius tamen & aptius, quod Plinius tradit, hirundines quasdam hibernis menſibus ſequi montium receſſus, ita ut inveniantur jam nudae ac deplumes. ſunt & hirundines brumales, quae ſola carne veſcantur. CLAVER. *arundo* Jun. Oxon. duo. *barundo* Leid.

119. *Creſceret*] *conderet* Oxon.

121. *Pallida*] *pallia* Jun.

122. *dominis*] *domini* Voſſ.

123. *Decolor*] *Diſcolor* Jun. *decurſu* Leid. Lovan. Voſſ. Exc. Wolf. & pro varla lectione Oxon.

124. *Pueris latura metus*] Lib. II. de Ira cap. XI. *An timetur a pluribus, ſicut doformis perſona ab infantibus?* inquit Seneca. & lib. in ſaplentem non cadit injuria, cap. IV. *more puerorum, quibus metus incutit umbra, & perſonarum deformitas & depravata facies.* hujusmodi larvam uno nomine apto Gloſſographus μορμολυκεῖον appellat. DEMPST.

125. *Crimen famulis*] Non ſatis intelligo, & turpe quid ſubeſſe ſuſpicor. an quia ſpernentes talem conſervum & frementes a domino caſtigabantur, ut infra vs. 150? ſed ibi de potentia, quam in aula conſecutus eſt, agit, hic de privatis domibus, ubi nullo pretlo habebatur. BURM.

Procedentibus omen] Ita omnino Lucianus ait, Bagoam Eunuchum quoddam inauſpicatum & occurſu infauſtum fuiſſe ſpectaculum. Et hoc ſemel expertus ſum, ac mihi neſcio quid ſiniſtri derepente evenit. abſit verbis ſuperſtitio. CLAVER. Vetus opinio etiam doctis, non tantum vulgo approbata, occurſu Aethiopis, vel alterius deformis, iter inceptum reddi infauſtum. contra quod diſſerit Brodaeus Lib. IV. Miſcell. cap. I. ex Appiano, & Luciano, quorum verba inde pete. DEMPST.

126. *Stipite*] Vetus meus codex, *ceſpite*, id eſt *ſtipite*, unde gloſſema quod ſit patet. Vicetin. etiam *ceſpite* agnoſcit. DELR. Scripti multi *in ceſpite.* lego *e ſtipite.* mox, *miſere penatibus* Schedae Gudianae. HEINS. Mutavit praepoſitionem, credo, Heinſius ex communi loquendi ratione, qua dicimus fructum, lucrum capere *ex re* aliqua. ſed tamen & *in* occurri. H. Stephan. Lib. II. Schedias. 24. invehitur in Ciceronianos quosdam, qui captant & conſectantur loquendi genera non ſolum rara, ſed etiam ſuſpecta, & inter ea refert illud Ciceronis I. Fam. 6. *me in ſummo dolore, quem in tuis rebus capio, maxime ſcilicet conſolatur ſpes.* ubi alios codices habere *ex tuis rebus* notat. ſed vindicavimus jam ad Ovid. I. Art. 736. *qui nibil* Junian. *in ceſpite* Excerpt. Wolf. BURM.

127. *Vel caedere*] *bn̄ caedere* Jun. unde Heinſius *bene caedere.* etiam *cubili* Jun.

128. *Arcana*] Quaenam illa ſint, tacent interpretes. Regius reddit *ſecreta*, ſed ita ſolet unum mutare alio vocabulo. Credo ſcripſiſſe *arcamque*, in qua pecunia praeſens, obvio ſignificatu. hinc *arcarii* ſervi. vide infra vs. 194. & 421.

129. *Vetat*] Vetus codex, *negat.* & paulo poſt, *miſere*, pro *truſere*, & *dejecit ſordidus* pro *demiſit ſordibus.* DELR. *negat* etiam Voſſ. Oxon. & Pulm. *invita* marg. Iſingr.

131. *Truſere*] *miſere* Oxon. duo Leid. Voſſ. Exc. Wolf. *jam fauſtamque* Jun.

133. *Ligat*] *libat* vitioſe ed. Parm.

134. *Validus*] *validum* Exc. Wolf.

136.

Latratu terrere lupos; quum tardior idem
Jam ſcabie laceras dejecit ſordidus aures,
Solvit, & exuto lucratur vincula collo.
  Eſt, ubi deſpectus nimius juvat. undique pulſo
Per cunctas licuit fraudes inpune vagari,
Et fatis aperire viam. pro! quisquis Olympi
Summa tenes, tantone libet mortalia riſu
Vertere? qui ſervi non eſt admiſſus in uſum,
Suſcipitur regnis: & quem privata miniſtrum
Dedignata domus, moderantem ſuſtinet aula.
  Ut primum vetulam traxere palatia vulpem,

Quis

136. *Demiſit aures*] Sic vetus liber & Gryphius, alias, *dejecit*, non adeo male. ſed Horatius, Lib. I. Sat. 9. 20. *Demitto auriculas, ut iniquae mentis aſellus.* Claver. Manu exarati maxima ex parte, *dejecit ſordidus*. probe, quamvis vulgatum ex Horatio tueatur Claverius. poterat & ex Marone, qui *demiſſas aures* in Georgicis III. 499. dat equo aegrotanti. & leoni Stat. XI. 745. verum Bello Getic. 375. *Frons dejecta malis.* & VI. Conſ. Hon. Aug. 179. *proſpectat euntes Dejecta cervice Getas.* Virgil. III. Aeneid. 320.

Dejecit vultum, & demiſſa voce locuta eſt.

Lib VI. 863.

Sed frons laeta parum & dejecto lumina vultu.

atque ita frequenter Naſo. apud Apulejum in Apologia: *feris & pecudibus os humile & ad pedes dejectum.* apud eumdem Lib. III. Met. *Et quamquam capite ad terram imo ad ipſos Inferos jam dejecto incedebam.* & poſtea: *dejecto & quaſſanti capite in ſtabulum concedo.* mox, quod praecipue ad rem facit, de equo & aſino: *Ut me praeſepio videre proximantem, dejectis auribus jam furentes, infeſtis calcibus inſequuntur.* hoc *remulſis auribus* idem Lib. VII. dixit, loco prorſus ſimili: *alius hinnitu maligno comminatus, remulſis auribus dentiumque candentium renudatis haſtis totum me commorſicat.* ſic ſcripti omnes & primae editiones conſtanter, non *remiſſis auribus*. optime. Lactantius: *& tamen videmus in aliis animantibus quaedam ſigna laetitiae, cum ad luſum geſtiunt, aures demulcent, rictum contrahunt, frontem ſerenant.* ubi etiam *remulcent* cenſeo legendum eſſe. Caſſiodorus Variar. Lib. VII. cap. 15. de equis, *criſpatis naribus, ac rotundis & conſtrictis membris, auribusque remulſis.* Virgilius de lupo XI. 812. *caudamque remulcens Subjecit pavitantem utero.* Heins. Parum intereſt an *dejecit* an *demiſit* legas. ſed quia *demittere* magis notum, hoc a Gloſſatore eſt.

138. *Eſt ubi*] Heinſius olim ex Juniano malebat, *Eſt ut deſpectus nimius juvet.* ut apud Horat. III. Od. I. *Eſt ut vir viro latius ordinet Arbuſta ſulcis.* ſed & *Eſt ubi* elegans. Stat. X. Theb. 488. *Eſt ubi dat vires nimius timor.* vide ad Petron. CXXVI. Burm.

139. *Per cunctas licuit*] *Per cunctasque licet* Leid. a m. prim.

140. *Et fatis*] *faſtis* manus docta in ora ed. Vicetinae. & mox, *tanto licuit* Oxon.

141. *Mortalia riſu Vertere*] *Volvere* Tholoſ. dictum ſupra vs. 23. ſed quid eſt *riſu vertere?* ſi ſic locutus eſt Claudianus noſter, parum profecto proprie locutus eſt. Scribo: *tantone libet mortalia niſu Vertere?* quomodo Caeſar apud Lucan. V. 654.

——— *tantuſne evertere, dixit,*
Me Superis labor eſt?

idque primus Vaticanus & ſecundus confirmant. Idem primus cum tertio, *tanto libuit*. etiam Oiſelianus. iidem paulo ante *faſtis aperire viam*, non *fatis*. Heins. Ego non facile *riſu* mutarem. notat enim *ſaevitiam* jocandi, ut ſupra vs. 25. vocat. & ita Juvenal. III. Sat. 40. *quoties voluit Fortuna jocari.* *vertere* vero eſt mutare, & viciſſitudinem rerum humanarum notat. ut ſupra 34. *quanta vocabula vertit.* ſic Horat. I. Od. 35. *funeribus triumphos vertit Fortuna.* Burm.

142. *In uſum*] *ad uſum* Jun. Oxon. duo. vide ad Ovid. V. Met. 111.

144. *Moderantem*] Antea *rectorem* dixit, id eſt Praefectum Praetorio. quod faſtigium qui erat adeptus, tantum non erat imperator. apud Graecos enim Ἐπαρχικά erant libri, continentes edicta Praef. Praet. quae vim legis habuere, erantque quaſi Βασιλικά, quia, ut ait Sardianus, dignitas illa erat Βασιλεία, cui nihil praeter purpuram defuit. Claver. *moderatum* Jun.

145. *Texere palatia vulpem*] *traxere* Lucenſ. & duodecim alii. notum illud, *trahit ſua quemque voluptas.* noſter de ſene Veronenſi Epig. II. 5.

Illum non vano traxit fortuna tumultu.

& Epigr. XXIV. 7.

Nulla meos traxit petulans audacia ſenſus.

Quis non ingemuit? quis non inrepere ſacris
Obſequiis doluit toties venale cadaver?
Ipſi quin etiam tali conſorte fremebant
Regales famuli, quibus eſt inluſtrior ordo
Servitii, ſociumque ſibi ſprevere ſuperbi.
Cernite, quem Latiis poſcant adnectere faſtis;
Cujus & eunuchos puduit, ſed vilior ante
Obſcurae latuit pars ignotiſſima turbae,
Donec Abundantî furiis (qui rebus Eois
Exitium, primoque ſibi produxit) ab imis
Evectus thalamis ſummos invaſit honores.

Quam

Adeantur tamen annotata Lib. I. in Rufin. 205. Heins. eadem varietas in Lib. III. de Laud. Stilich. 173.

Inſula Paeonium texit Tiberina draconem:

ubi in duobus Voſſianis *traxit.* ſed ibi nihil mutari volebat Heinſius, ſed adſcripſerat Valer. Flacc. II. 380. *me tecum ſolus in aequor Rerum traxit amor.* & Sil. VI. 332. *traxitque virum fax mentis honeſtae Gloria.* Val. Flacc. V. 541. *Jamque virum trahit ipſe chalybs.* Burm.

146. *Quis non*] *Quos non* Jun.

150. *Servitii ſociumque diu*] *Servitiis* Oxonius. pro ſervis. ſic ſupra 43. *vetuſtum Servitium ſemperque novum* Eutropius vocatur. pro *diu* prima editio & octo ſcripti, *ſibi.* placet. quomodo & primus Vaticanus pro diverſa lectione. Heins. Sic *ſocius toro* Ovid. XIV. Met. 678. Aurel. Vict. de Vir. Ill. XLII. *ſocius & miles in caſtris patri fuit.* noſter in Bell. Get. 339. *ambo Boreae Martique ſodales.* ut Heinſius pro *Martis* repoſuit ex ſcriptis. ita *comes fratri* Virgil. XII. 881. & apud Martial. II. 18.

Sum comes ipſe tuus, tumidoque anteambulo Regi.

reperi in duobus Voſſianis codicibus. vide & infra Epiſt. I. 52. ita *rector juveni* Tacit. I. Ann. 24. apud Juſtinum etiam Lib. XVIII. 4. *ſacris Herculis, cui ſacerdos Acerbas fuerat, repetitis.* MSS. exhibent pro *cujus.* ita *pellex, adulter alicui.* vid. ad Ovid. X. 347. Virg. V. 712. & ſaepius alibi, ubi dativus hic expulſus fuit. Burm.

151. *Poſcant*] *certent* Moreti liber, quod verbum ſaepe extruſum a ſimilibus *tentare, pugnare.* vid. ad II. de Rapt. 196. & Ovid. I. Met. 684. Noſter Praefat. Epith. Honor. 4. *quem rebus Eois* Scaliger corrigebat. Heinſius illa (*qui rebus Eois Exitium primoque ſibi produxit*) in parentheſi ponebat. quod admiſi. Burm.

154. *Abundanti*] in MS. *Habundanti*, ut videatur is, qui Eutropium, tanquam ex vepreculis extractam nitedulam, ad Conſulatum evexit, fuiſſe *Fl. Habundantius*, anni MCXIV. cum Imp. Theodoſio Conſul. Delr. *Habundanti* optime in veteri codice. alias *abundanti.* ſed eſt nomen proprium viri magni, qui anno 393. fuit Conſul cum Theodoſio, idemque Comes & Magiſter utriusque militiae. In C. Theod. deeſt aſpiratio, ſed non ideo rejicimus. Is promoverat Eutropium, futuri incautus, magno ſuo malo atque ingratiis; nam contigit paulo poſt, ut dignitatibus ſpoliatus aula ejiceretur, Arcadii edicto, id agente Eutropio: legimus vero apud D. Hieronymum, Pityunte exulaſſe in ſumma rerum inopia; Sidone autem urbe Phoeniciae obiit, Zoſimo auctore. Claver. *Abundacii* Leid. *Habundatii* alter. *Abbundati* Lovan. *abuclanti* Parm. Livinejus legit *ab undanti.* ut apud Virgil. II. Georg. 437.

Et juvat undantem buxo ſpectare Cytorum.

inepte Burm.

155. *Exitium*] *Excivit* Jun. *primum* alter. *primumque* Ald. Iſingr. Pulm. *perduxit* edd. Vicet. & Parm.

156. *Evectus thalamis*] *Stabulis* Medic. Maſarin. Palat. ſec. Vatic. & Ambroſ. *Ejectus thalamis.* Excerpt. Putean. *Ejectus ſtabulis.* fortaſſe rurſus legendum *tabulis*, ut tabulae ſerviles faſtis opponantur, quos per ſummum honorem intelligit. *tabulae bonorum cunctorum* Epith. Pallad. & Celerinae vs. 85. Vulgata tamen lectio non eſt ſollicitanda temere. Praefectus enim Gynaecii Auguſti fuit Eutropius. Lib. II. 553.

Hic primum thalami clauſtris delicta tegebat,
Clam timideque jubens.

ſupra v. 129.

——— *quis enim committere vellet*
Lenoni thalamum?

Ejectus, quomodo paulo ante,

——— *undique pulſo*
Per cunctas licuit fraudes inpune vagari. Heins.

Honores] Revera ἀπὸ θυρωκοπείας, ut ait Syneſius, ἐπὶ τὴν ἡγεμονικὴν ἀπήνην ἀλάμενος. Delr.

157.

Quam bene diſpoſitum terris, ut dignus iniqui
Fructus conſilii primis auctoribus inſtet!
Sic multos fluvio vates arente per annos,
Hoſpite qui caeſo monuit placare Tonantem,
Inventas primus Buſiridis inbuit aras,
Et cecidit ſaevi, quod dixerat, hoſtia ſacri.
Sic opifex tauri, tormentorumque repertor,
Qui funeſta novo fabricaverat aera dolori,
Primus inexpertum, Siculo cogente tyranno,
Senſit opus, docuitque ſuum mugire juvencum.
Nullius Eutropius, quam qui ſe protulit, ante
Ereptas poſſedit opes, nullumque priorem
Perculit exſilio: ſolumque hoc rite peregit,
Auctorem damnare ſuum, poſtquam oblitus aevo
Se-

157. *Diſpoſitum*] *diſpoſitum eſt* Jun. *iniquis* etiam alter Jun. mox, *auctoribus obſtet* Leid.

159. *Vates*] Traſeas. Ovid. III. de Art. DELR.

160. *Monuit*] *movit* Jun.

161. *Inventas primus*] Non *primum* ſcripti. & paulo ante *primoque ſibi*, non *primumque*. Ovid. I. Art. 651.

Illi Buſiris, fies Jovis hoſtia primus.

ſequenti verſu, *quod dixerat*, pro *qui* membranae meliores legendum ſuadent. recte. ut Barthius etiam poſterioribus curis monuit. *dicere* proprie vatum. hinc *fatidici*, μοιρολόγοι. Ovidius in Ibin 247.

Et ne nulla ſuo praeſagia diceret ore.

Met. XV. 647.

Oravere Deum, qui praeſens funera gentis
Finiat Auſoniae, certas ita dicere ſortes.

quam veram illic lectionem praeſtamus. hinc & *indicere* & *edicere* ſacrum. Adeantur quae notamus ad Naſonem Ep. V. 33. illo loco, qui vulgo mendoſus legebatur,

Illa dies fatum miſerae mibi dixit.

Virgil. VI. 160.

Multa inter ſeſe vario ſermone ſerebant,
Quem ſocium exanimum vates, quod corpus humandum
Diceret.

HEINS. *primus* Exc. Wolff. *quo dixerat* Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. in notis Boëſſii ad Ovid. Ibin v. 399. legitur, *qua dixerat.* ſed non video elegantiam multam in *dicere ſacrum.* nec exempla adducta hoc docent; ibi enim praedicere notat. aliud eſt *dicere diem*, *locum* &c. pro ſtatuere, de quo Gronov. ad Liv. XXV. 16. & XXXV. 3. ſed *dicere ſacrum* nondum eo ſenſu legi. forte ſcripſerit, *quod ſtruxerat.* ſcilicet aliis. de quo verbo vide ad Val. Flacc. III. 586. ubi idem eſſe docuimus quod parare. & ut apud Virg. II. Aen. 132. *mibi ſacra parari.* vid. ſupra ad vs. 22. *duxerat* primum erat factum, quod verbum cum *ſtruere* ſaepe confuderunt librarii. vide ad Ovid. III. Met. 160. & Val. Flacc. I. 429. *obvia ſacri* etiam Jun a m. prim. BURM.

163. *Opifex tauri*] Perillus. DELR.

167. *Qui ſe protulit*] Vetus liber, *quam qui ſibi protulit.* quid ſi, *quam qui ſibi profuit.* DELR. Lucenſ. *praetulit.* Delrius, *ſibi profuit,* fruſtra. ſola diſtinctione locus juvandus. *proferre*, promovere, evehere. *ſibi protulit* ſchedae Gudianae. HEINS. Recte Heinſius. ita *producere* modo dixerat v. 155. vid. ad I. in Ruſin. 114. *pertulit* Leid.

Ante] Vetus liber, *arte*, hoc eſt, perite. DELR.

168. *Direptas*] Miror toleraſſe hoc verbum viros doctos. ſic enim *direptae* fuiſſent Abundantii opes, diſtractae & variis praedae ceſſiſſent; ea enim vis τοῦ *diripere*, cum plures, ut in tumultibus ſolet, rapere & ferre omnia ſtudent. ut ita Ovid. III. Triſt. El. 10. 58. *Incuſtoditae diripiuntur opes.* quod *dilaniare* dicit I. Epiſt. 90. ſed cum Oxonienſis clare habeat *Ereptas*, auſus fui id reducere, licet animus etiam in *dereptas* inclinaret. Ovid. IV. ex Pont. VII. 26. *ereptas victor habebat opes.* qui alio modo dixit Lib. IV. Ep. 4. 46.

Nec mihi detractas poſſidet alter opes. BURM.

169. *Perculit*] *Pertulit* Vicetin. ſed *percellere* proprium in hac re verbum. vid. ad Suet. Tiber. cap. LV. BURM.

170. *Auctorem damnare ſuum*] Cave *fautorem* legas. Ammianus Lib. XXI. *Auctori tuo reverentiam rogamus.* ſic & Vellejus Paterculus Lib. I. cap. 13. *omnis doctrinae & auctorem & admiratorem* Scipionem dixit. qui locus minime ſollicitandus. ipſum fuiſſe

vult

Semivir excelſam rerum ſublatus in arcem,
Quod nec vota pati, nec fingere ſomnia poſſent,
Vidit ſub pedibus leges, ſubjectaque colla
Nobilium, tantumque ſibi permittere fata,
Qui nihil optaſſet plus libertate mereri,
Jam jam diſſimulat dominos, alteque tumeſcunt
Serviles animi: procerum ſqualore repletur
Carcer, & exſulibus Meroë campique gemiſcunt
Aethiopum; poenis hominum plaga perſonat ardens:
Marmaricus claris violatur caedibus Hammon.
Aſperius nihil eſt humili, quum ſurgit in altum:

Cun-

vult doctiſſimum. plura hoc loco Barthius. Heins. vide iv. Conſ. Honor. 579. *Actorem* Leid.

171. *Semivir ſublatus in arcem*] Alludit ad illud Clearchi apud Athenaeum Lib. i. Eunuchus eſt ἀνήρ τε κοὐκ ἀνήρ, *virque & non vir.* Maenander, εὐνοῦχος ἄλλο θηρίον ἐστὶ ἐν τῷ βίῳ. *Eunuchus alia quaedam fera eſt in vita.* quibus perſuaſus Alexander Severus Aug. nec foeminam putabat. ideo omnem uſum viris ademit, & vix matronis conceſſit. Lamprid. in eo. & noſter infra; *nubas ducasque licebit, Numquam mater eris, numquam pater. Semivir* ergo, id eſt effoeminatus, & ad bella inutilis. iv. Aeneid. 215.

Et nunc ille Paris cum ſemiviro comitatu.

& xii. Aeneid. 98.

Loricamque manu valida lacerare revulſam
Semiviri Phrygis.

Liv. iv. Dec. Lib. iii. *Simul errare homines, qui atrocem caedem pertinere ad illos ſemiviros crederent.* tamen Flacc. Argon. Lib. i. *ſimul armiget ibat Semivir,* alio ſenſu, quam de ſacerdotibus matris Deûm dixit Juvenal. Sat. vi. *& ingens Semivr.* Dempst.

172. *Quod nec vota pati*] Tullius in Maniliana non longe a fine: *qui a diis immortalibus tot ac tantas res tacitus auderet optare, quot* &c. Terent. Phorm. Act. v. Sc. i. fine. *Dii voſtram fidem! quam ſaepe forte temere Eveniunt, quae non audeas optare.* Virg. ix. Aeneid. 6. *quod optanti divum promittere nemo Auderet.* Valer. Max. Lib. v. cap. v. *legationem ſupra votum felicem.* Dempst. *vota ſatis* marg. Iſingr. male. & recte Demſterus, & Barthius. dictum eſt ut apud Juſtinum xxiii. 4. *ſupra vota fluentibus rebus.* & xxv. 4. *ad quod votis perveniendum eſſet.* Quintil. xii. 5. *ſed hoc votum eſt & rara felicitas.* Amm. Marcell. xvi. 12. *quod voti magis quam ſpei fuiſſe fatebitur quilibet.* infr. Lib. ii. 67. *votum, deformibus oſcula rugis Figere.* & ita recte conjecit legendum ὁ πάνυ Heinſius apud Stat. i. Silv. i. 41.

Hunc propter votum Piſaea lege trementem
Currere. ubi vulgo *tutum.* alii, *juſtum, verum,* quae nihili ſunt. ita *tutum* & *votum* apud Juſtin. ix. 2. confunditur, ubi ille *ſi voto fungi vellet,* & in MS. *ſi tuto.* vide quae diximus ad Ovid. ii. Amor. xiv. 43. Martial. ix. Ep. 56. *Demeruiſſe duos votum eſt.* Pomp. Mela ii. 2. *ſuper mortuorum virorum corpora interfici, votum eximium habent.* Burm.

173. *Leges*] Heinſius olim malebat *reges,* quia ſequitur *ſubjectaque colla Nobilium.* & ita ii. de Rapt. 300.

Sub tua purpurei venient veſtigia regis.

infra vs. 227. demum *legum* meminit.

174. *Permittere*] *promittere* Jun. Lovan. male. vide ſupr. ad iv. Conſ. Hon. 618. mox *optaſſent* Heinſius in ora codicis, & diſtinguit poſt *mereri.*

177. *Repletus*] *repletur* omnes fere Heinſii, & Pulmanni, Voſſii & Lovan.

178. *Meroë campique*] Pacatus de Maximo tyranno: *Impletae fugitivis nobilibus ſolitudines, bona publicata, capita deminuta, exuti trabeis conſulares.* Hic vero eunuchus omnes alicujus momenti ſubmovet, & quaſi de gradu dejicit, praecipue inſignem virum ac ſtrenuum Timaſium, qui cum Promoto Conſul fuerat anno 389. Hieronymus: *Timaſius de altiſſimo gradu praecipitatus evaſiſſe putat, quod Aſſae vivit inglorius.* quae urbs prope Athon montem. denique adeo immanis fuit hic ſemivir, ut legem rogaret, qua vetitum eſſet ad Eccleſiam confugere. quod fecit propter Pentadiam uxorem Timaſii, quam oderat. Sed legem ſuam primus abrogavit, ut patet ex homilia elegantiſſima Jo. Chryſoſtomi, quam procul dubio legerat Claudianus, ut poſtea indicabitur. Claver.

180. *Marmaricus*] *Marmoricus* Jun. & Exc. Wolf.

181. *Aſperius nihil eſt humili quum ſurgit in altum*] Plin. in Epiſt. *Macedo ſuperbus dominus & qui ſerviſſe patrem ſuum parum, imo minimum meminiſſet.* At vere nobiles verique principes perituri potius, quam ſanguinem perdituri. Claver. *dum tendit in altum* Jun. *cum ſurgit* Lucenſ. Ceterum hos verſus ſaepe ut locum communem citari a medii aevi ſcriptoribus Barthius notat. & ita leguntur paullum vitiati

apud

Cuncta ferit, dum cuncta timet: deſaevit in omnes,
Ut ſe poſſe putent. nec bellua tetrior ulla
Quam ſervi rabies in libera terga furentis.
Agnoſcit gemitus, & poenae parcere neſcit,
Quam ſubiit, dominique memor, quem verberat, odit.
Adde, quod eunuchus nulla pietate movetur,
Nec generi natisve cavet. clementia cunctis
In ſimiles, animosque ligant conſortia damni.
Iſte nec eunuchis placidus: ſed pejus in aurum
Aeſtuat. hoc uno fruitur ſucciſa libido.
Quid nervos ſecuiſſe juvat? vis nulla cruentam
Caſtrat avaritiam. parvis exercita furtis,
Quae vaſtare penum, neglectaque ſueverat arcae
Clauſtra remoliri, nunc uberiore rapina
Peccat in orbe manus. quidquid ſe Tigris ab Aemo
Dividit, hoc certa proponit merce locandum

In-

apud Lerbeccium in Chron. Epiſc. Mindens. quod edidit Ill. Leibnitius Tom. II. Rer. Brunsv. p. 197.

Aſperius nihil eſt humili, cum ſurgit in altum,
Cuncta ferit, cum cuncta timet, cunctisque minatur.
Burm.

183. *Ulla eſt*] *eſt* ignorant Lovan. & alii. *ſaevior ulla* Jun. quae eadem varietas Lib. I. in Ruf. 27.

184. *Libera colla furentis*] *terga* Iſingr. & plerique ex noſtris. vere. de verberibus enim, non de morte, agitur, ſequentia confirmant. Heins. Ita & Exc. Wolf. & contra II. Laud. Stil. 274. pro *terga* repoſuit *colla* Heinſius.

115. *Et poenae*] *ſed poenae* Oxon.

186. *Quem*] *quos* Jun. Oxon.

188. *Nec generi*] *non generi* Leid.

189. *Conſortia*] *commercia* Jun.

190. *Ille nec eunuchis*] *Iſte* ſcripti rectius, quod contemptum prae ſe fert. ſic Ajax apud Ovidium, quoties de Ulyſſe loquitur, fere ſemper. Heins.

Pejus] Conjecerat & Heinſius *pronus*. ut Lucan. VI. 147. *pronus in omne nefas.*

192. *Nervos*] *numeros* Vicetin. quod etſi vitioſum, oſtendit ſollemnem librariorum ex compendio ſcripturae lapſum, qui *nros* ſolebant dare. vide ad Ovid. I. Amor. I. 18. ita Cl. Daviſius notat apud Ciceron. II. de Nat. Deor. cap. 8. pro *numeroſa* in Elienſi codice legi *nervoſa*. vide & doctiſſimum Torrenium ad Valer. Max. VIII. III. I. apud Quinctilianum quoque Lib. XII. 2. editiones multae *nervos*, aliae *numeros* exhibent. Burm.

193. *quae parvis excita furtis*] Hic locus erat ſine ſenſu, ni ei codex Cujacii opem tuliſſet. Alias. *parvis exercita furtis* ſed illud *excita* idem eſt quod *excitata*. Claver. Claverius ex ſuo libro, *quae parvis excita furtis*. fruſtra. ſic *furiis exercita plebis Roma* Bell. Getic. 50. Heins. *parvis exercita curis* marg. Iſingr. *nunc excita* Exc. Wolf. Stat. III. Theb. 178.

Saepe quidem infelix, varioque exercita ludo,
Fatorum gens noſtra perit.

XII. Theb. 646. *poenarum exercita Thebis Agmina*. vel, ut Barthius legit, *Thebarum exercita poenis*. Burm.

194. *Arcae*] Vetus liber *arte*, id eſt perite. Delr. *arte, archa*, vel *ante* Oxon. *arte* Leid. Pulm. cod. & ed. Claver. & ita Barthius volebat. vel *arcis*. *arce* Ald. Iſingr. Gryph. Colin. *neglecta ſueverat arte* Vicetin, ſed *arcae* Parmenſis & aliae editiones. quod verum. vid. ſupr. vs. 128. Burm.

195. *Nunc uberiore rapina Peccat*] Vera haec veterum librorum lectio. vulgo, *non peccet*. *liberiore* etiam unus Med. male. Heins. *uberiore rapina* recte reducta. vide quae notamus ad Ovid. II. Amor. IX. 10. *liberior* & *uberior* faciſlime commutantur. ſic apud Ovid. III. Art. 382. *Materia ludunt uberiore viri*. ubi in Lincoln. erat *liberiore*. vide & I. Met. 42. & quae diximus ad IV. Conſ. Honor. 221. *nec uberiore* Vicetin. *non* Ald. & Iſingr. qui in margine *nunc* vel *num*. Burm.

196. *Quidquid ſe*] Eodem modo Statius videtur dixiſſe, *quanta recuſas, Quanta vetas, flectere tamen*. Claver. vide ad Conſ. Mall. 57.

Ab Aemo] *Haemo* vel *imo*, vel *Hermo* Oxon. *Hermo* non inepta lectio, ut duos fluvios conjungat. vid. infr. v. 214. licet limites nimis anguſtos crediderim. Burm.

 198.

Inſtitor imperii, caupo famoſus honorum.
Hic Aſiam villa pactus regit; ille redemit
Conjugis ornatu Syriam; dolet ille paterna
Bithynos mutaſſe domo. ſubfixa patenti
Veſtibulo pretiis diſtinguit regula gentes.
Tot Galatae, tot Pontus eat, tot Lydia nummis.
Si Lyciam tenuiſſe velis, tot millia ponas:
Si Phrygas, adde; parum. propriae ſolatia ſorti
Communes vult eſſe notas, & venditus ipſe
Vendere cuncta cupit. certantum ſaepe duorum
Diverſum ſuſpendit onus: cum pondere judex
Vergit, & in geminas nutat provincia lances.
Non pudet, heu Superi, populos vaenire ſub haſta?
Vendentis certe pudeat. quid jure ſepultum

Man-

198. *Caupo*] *campo* Oxon.

199. *Aſiam villa*] *Aſia villam* Lovan.

200. *Syriam*]. *Tyrium* Oxon. Leid. *Thiriam* Lovan. *paternam B. m. domum* Jun. *domu* Oxon. Leid. Lovan. *Bithinios* Leid. & Vicetin. *Bithynios* Colin.

201. *Patenti*] *potenti* Oxon. Jun. Leid. Lov. Vicetin. marg. Iſingr. *petenti* Lucenſ.

202. *Regula gentes*] Patavin. *cedula* pro *ſchedula*. quod gloſſema. idem mox, *pendas* pro *ponas*. non male. quomodo & Farneſianus pro diverſa lectione. Legendum etiam, *Tot Galatae; tot Pontus eant.* & ; *ſolatia ſorti*, non *ſortis*: quod ultimum libri nonnulli jubent. praeterea primus Vaticanus, *Si Phrygas; adde. parum* eſt. non, *adde parum*. HEIN. *pones* Voſſ. recte. vide ad Petron. cap. 101. & 115. *Pontus erit* Leid. *adde: parum*. recte Heinſius. habuit ante oculos illa Horat. II. Sat. III. 69.

Scribe decem a Nerio: non eſt ſatis, adde Cicutae
Nodoſi tabulas centum: mille adde catenas. BURM.

203. *Galatae*] *Galata* Barth. pr. edit. credebant enim librarii numeros debere convenire. Ald. *Galate*, ut ſit pro *Galatia* regio, ut ſequitur Pontus. vid. infr. II. in Eutrop. 246. Lucan. III. 77. & ſaepe apud Ovidium. ſic mox vs. 220. *Cilices, Judaea. tot Libya nummis* Lovan. *Livia* Voſſ. BURM.

204. *Si Lyciam*] Non aſſentior MS. meo habenti *Siciliam*. Trinacria enim non Orientis imperio, ſed Occidentis ſubjecta fuit. Vicetin. *Ciliciam*. DELR. *Siciliam* Jun. *Siliciam* Leid. *Si Lituam* Leid. a m. prim.

205. *Propriae*] *durae* Vicet. *Si Stygas* Exc. Wolff.

208. *Onus*] *opus* Voſſ. *cum ponderis index* Scalig. *nutat ſententia* Jun. & duo Oxon. pro varia lectione.

209. *lances*] Cujacius hic, ut pondus, ita judex vergit. Pacatus, *Stabat ipſe purpuratus ad lances, & momenta ponderum, nutuſque trutinarum pallens & inhians exigebat.* CLAVER.

210. *Non pudet*] *Nec pudet* Leid. *Non pudor* Oxon. *Num pudor* volebat Heinſius.

Vaenire ſub haſta] Haſta ſollemnis in auctionibus: ita Eutropium ſub haſta vaeniſſe, ut ſervum ſignificet. noſter IV. Conſ. Honor. 497. *non haſta refixas Vendit opes.* Juvenal. Sat. III. 33.

Et praebere caput domina venale ſub haſta.

quod in mancipiis factitatum prius: impia civium proſcriptio etiam ad Senatorum praedia opeſque diſtrahendas convertit. hinc Seneca Conſol. ad Marciam cap. XX. *haſtam Conſularia ſpolia vendentem.* imo quod in libera civitate magis mirere, etiam ipſi patricii inſtar Cappadocum ſic venundati. Idem Lib. I. de Ira cap. 2. *principum ſub civili haſta venalia capita.* neque haſta figebatur, niſi magiſtratu imperante, imo praeſente. nam *Curius dentatus Conſul Pollionis adoleſcentis bona haſtae ſubjecit.* Valer. Lib. VI. cap. III. ut & *Scipio major Proconſ. captivos* apud eumdem Lib. V. cap. I. Origo, puto, ejus rei inde, quod cenſus annuus exigeretur in foro haſta poſita. Ovid. I. de Ponto Eleg. V. & nonnihil Sueton. Caeſ. 10. forte, quia praecipuum telum haſta. Feſt. Lib. VIII. Et exacto magiſtratu citabantur ad rationem haſtae reddendam, Quaeſtores, Praetores, Conſules. Senecae libr. de Brevit. vitae cap. XI. *infame lucrum haſtae* vocatur. ubi non, ut Lipſius, *ſupputaturo*, ſed cum vulgata editione, *ſupputato* legendum puto. perpende quae de Cornebulo Praetorio ſcribit Tacitus Lib. III. Annal. DEMPST. Vulgo *veniſſe*. Lucenſis aliique aliquot, *venire*. Lege, *vaenire. ſub haſtam* Claverius, & ex noſtris Patavinus. ſequentia etiam male vulgo diſtinguuntur. HEINS.

211. *Jure ſepultum*] hoc eſt mortuum civiliter, ut hi qui in poteſtate domini. in hanc rem opinor ex-

Mancipium tot regna tenet, tot diſtrahit urbes?
Pollentem ſolio Croeſum victoria Cyri
Fregit, ut eunucho fluerent Pactolus & Hermus?
Attalus heredem voluit te, Roma, relinqui;
Reſtitit Antiochus praeſcripto margine Tauri;
Indomitos curru Servilius egit Iſauros;
Et Pharos Auguſto jacuit, vel Creta Metello,
Ne non Eutropio quaeſtus numeroſior eſſet?
In mercem veniunt Cilices, Judaea, Sophene,
Romanusque labor, Pompejanique triumphi.
Quo ſtruis hos auri cumulos? quae pignora tantis
Succedent opibus? nubas ducasve licebit;

Num-

exſtat vetus Epigramma ſub nomine Petronii:

Anne etiam famuli cognata faece ſepulti
In teſta merſae luxurientur opes?
Vilis ſervus habet regni bona: cellaque capti
Deridet feſtam Romuleamque caſam.

Claver. *Quid jure ſepultum*, non *quod* Mazarinianus. *jure ſepultum* civiliter mortuum. *quo* prim. Vatic. & excerpta Pomponiana pro *quid*. Heins. Dura haec expoſitio. cum vero ſaepe in hoc carmine Eutropium dominos mutaſſe, & ab illis expulſum dicat, ut vs. 40. & ſeqq. & alibi, legerem libenter, *quid jure repulſum Mancipium*. &c. quae voces & commutantur Lib. II. vs. 147. vide ad Ovid. Remed. 484. *jure potentum* erat in Oxon. a m. pr. *jure* conjungendum cum *tenet*. cogitabam etiam *quid*, *jure ſepulto*. ut jus dicatur ſepultum, ut *fama ſepulta*, & ſimilia, de quibus egi ad Fragmenta Petronii pag. 676. Burm.

212. *Mancipium*] Mancipatus idem eſt quod venditus, & hic ſervilis Eutropius non per metum quidem, ſed per contemptum ſaepe mancipatus eſt. Claver.

213. *Pollentem*] *Pallentem* Jun. Oxon. *victoria curis* Jun.

214. *Fluerent*] *flueret* Jun. Oxon.

215. *Heredem relinqui*] Attalus Philometor Pergami rex, ſcripſit Pop. Rom. ſibi ſucceſſorem. habes teſtamentum apud Florum II. 20. & III. XII. & Paterc. Lib. I. *Attalo mortuo, a quo Aſia Pop. Rom. hereditate relicta erat*. quia nempe Aſia bello ſubacta, & Antiocho rapta, a Senatu ei donata eſt. Valer. Lib. IV. cap. 8. Horat. II. od. 18. Dempst.

216. *Margine Tauri*] L. Scipio Antiochi regnum Tauro monte terminavit, dum Aſiam provinciam faceret. Valer. Lib. IV. cap. 1. fine. Tullius in Orat. pro Sextio: *Antiochum illum magnum majores noſtri, magna belli contentione, terra marique ſuperatum, intra montem Taurum regnare juſſerunt: Aſiam, qua illum mulctarunt, Attalo, ut is regnaret, condonaverunt*. ob id partem regni illi conceſſam ſcribit Flor. Lib. II. cap. 8. fine. ſumma hujus belli difficultas. nam Paterc. Lib. I. *duobus regibus*, inquit, *Philippo & Antiocho, poſt Carthaginem devictam ſubactis, ſumma imperii ad Pop. Rom. pervenit*. ideo *Taurum* arbitrum nationum vocat Plin. Lib. V. cap. 27. nam *arbiter populi lapis* apud Senec. eſt terminus. hic *frigidus* eſt Tibull. I. Eleg VII. 16. *inhoſpitalis* Senec. Hippolyto act. I. ſc. II. Dempst.

217. *Servilius*] *Serviles* Exc. Wolff.

Egit Iſauros] Iſaurus arc Ciliciae, domita a P. Servilio, qui ob id *Iſauricus* dictus. Flor. III. cap. VI. puto hunc locum integrum effictum ex Senec. I. de Clement. cap. IX. *Paulusne te & Fabius Max. & Coſſi & Servilii ferent, tantumque agmen nobilium, non inania nomina praeferentium: ſed eorum, qui imaginibus ſuis decori ſunt?* ſimillima ſunt his, quae apud noſtrum invenies infr. 441. & ſeqq. & de Servilio Iſaurico adi Plut. in Caeſare. Dempst.

219. *Quaeſtus*] *quaeſtor* Jun.

220. *In mercem veniunt*] Cn. Pompeii magni geſta adumbrat, quae unico illo elogio continentur, & Africam ultimam provinciarum, meditullium Imperii Romani factam. Plin. Lib. VII. cap. 36. porro hi verſus conſoni ſunt cum illis Lucani Lib. II. 593.

——— dedita ſacris
Incerti Judaea Dei, mollisque Sophene:
Armenios, Cilicasque feros, Taurosque ſubegi.

& de Sophenis Ict. Leg. cum propicia Cod. de Offic. mag. milit. Dempst. *In lapidem veniunt* Oxon. an *lapidem* intelligit, in quo ſtabat praeco in auctionibus? de quo viri docti ad Plaut. Bacch. IV. VII. 17. cogitandum puto. *In merces* Vicet. Parm. Junt. Burm.

Sophene] *Sophone* Jun. Leid. m. s. Vicet. *Sophenae* Ald.

221. *Romanusque labor*] vide infr. v. 374.

223. *Succedunt*] Ita olim editi, ſed *ſuccedent* ſcripti, & ita Barth. Pulm. Exc. Wolff. Vicet. & Parm. quae & *ducasne*. *mater erit* Vicet. Parm. Junt Ald.

224.

Numquam mater eris, numquam pater. hoc tibi ferrum,
Hoc natura negat. te grandibus India gemmis,
Te foliis Arabes ditent, te vellere Seres:
Nullus inops adeo, nullum ſic urguet egeſtas,
Ut velit Eutropii fortunam & membra paciſci.
Jamque oblita ſui, nec ſobria divitiis mens;
In miſeras leges hominumque negotia ludit.
Judicat eunuchus. quid jam de Conſule miror?
Prodigium, quodcumque gerit. quae pagina lites
Femineas meminit? quibus umquam ſecula terris
Eunuchi videre forum? ſed ne qua vacaret
Pars ignominia, neu quid reſtaret inauſum,

Arma

224. *Numquam mater eris*] Votum hoc eſt nuptiarum. vide Cujac. in Decret. Ivon. & etiam Novellam de poena Eunuchorum, qui uxores duxerint. Juvenal. *cum tener uxorem ducat Spado.* Claver. Deerat hic verſus Leidenſi.

226. *Te foliis*] *ſpoliis* marg. Iſingr. ſolemni variatione. vid. ad Ovid. II. Art. Am. 744. III. vs. ult. & noſtrum II. de Rapt. 139. *& vellere Seres* Oxon. vide de *foliis* Barthium hic & Lib. II. Adv. 6. Burm.

227. *Urguet*] Hoc gloſſema eſt, quia Vicetin. *cogit*, cum haberetur in veteri libro, *cogat* effecerunt. Vicetinae lectioni ab aliquo adſtitutum fuit, id eſt *urget*: eam vocem deinceps ceteri amplexi ſunt. Delr. Scripti nonnulli *cogit* vel *coget*, ut apud Lucan. Lib. III. 132.

Pacis ad exhauſtae ſpolium nos cogit egeſtas.

Virgilio tamen Lib. I. Georg. 164. *duris urguens in rebus egeſtas.* Heins. *coget* Vicet. non *cogit.* ſed *urguet* praeſtat. *onus* enim *eſt paupertas miſerum & grave* teſte Terent. Phorm. I. II. 44. *urguet* vero proprie onus, non *cogit.* Ovid. IV. Faſt. 515. *quamvis onus urguet.* ſic *fames urguet* Lib. I. de Laud. Stil. 279. *egens adeo eſt* Junian. Burm.

228. *Eutropii*] *Eunuchi* Aldus, & ſic in Vaticano quoque ſcriptum fuiſſe videtur. Heins. ſed in Aldina editione eſt *Eunuchii.*

229. *Divitiis*] *de vitiis* Oxon. Heinſius legebat, *deliciis*, quae voces ſaepe permutatae.

230. *Ludit*] pr. edit. & duo ſcripti, *venit.* forte, *jacuit.* Heins.

231. *Quid jam de Conſule miror*] *mirer* praeſtiterit, ſi aſſentiantur membranae. Heins. Culpat hanc loquendi rationem in Valla Franciſcus Theodorus Kohlius, qui nuper Commentationes Criticas edidit Pentadec. loco XVI.

232. *Prodigium eſt quodcumque gerit*] prior Leidenſ. Farneſ. & quintus Vaticanus delent *τὸ eſt.* eleganter. ſic apud Ovidium Met. VI. 618. veteres libri,

—— magnum quodcumque paravi,
Quid ſit adhuc dubito. Heins.

233. *Femineas*] Jul. Paulus l. XII. D. ubi quis agere vel conv. debeat, moribus affirmat introductum, *ne mulier judicare poſſit.* Ulpianus eas ab omnibus officiis civilibus & publicis removit. l. feminae D. de Reg. Jur. poſtremo Juſtinianus eaſdem cujuscumque negotii arbitras conſtitui vetuit. l. ult. C. de Arbitr. Delr. In orbe Romano ſcilicet. nam Jupiter Didoni apud Virgil. I. Aeneid. 522. *urbem condere. Juſtitiaque dedit gentes frenare ſuperbas.* immo Juſtinianus ipſe Theodoram uxorem ad Reipub. conſilia adhibuit. & vero moribus introductum eſt, ne mulier judicet, aut officiis civilibus ſe immiſceat. Claver. *Sic actas meminit* Marg. Iſingr. & Vaticanus, & liber Barthii. unde ille conjiciebat: *quae pagina lites Caſtrati meminit?* certe *licet femineas* dicere, ubi femina vel Eunuchus eſt judex, inſolens videtur. ſunt enim lites inter feminas, vel feminarum more clamoribus & jurgiis indecorae. Burm.

234. *Eunuchi videre forum*] Romani enim Eunuchis non permiſerunt judicis partes exſequi. Imo anno DCLXXVI. Mam. Aimilius Lepidus Conſ. caſtrato cuidam ſecundum tabulas bonorum poſſeſſionem denegavit, ne obſcoena hujus viri, non viri, praeſentia tribunalia magiſtratuum, ſub ſpecie petendi juris, polluerentur. Moſes quoque Spadoni Eccleſiae ingreſſu interdixit. tradidit hoc Philo περὶ μίθης, & Clemens ἐν τῷ προτρεπτικῷ. Delr.

235. *Ignominia*] Vetus liber *ignominiae.* Delr. *ignominiae* in nonnullis, ut *vacare* ſecundum regat caſum. Heins. Ego ſervo omnium editorum lectionem. in Lovanienſi erat a manu ſecunda *ignominiae.* in multis etiam *ignominia* conſtruxerunt librarii cum *τῷ pars.* ſed male. Lib. II. 483.

leto

Arma etiam violare parat, portentaque monſtris
Aggerat, & ſecum petulans amentia certat.
Erubuit Mavors, averſaque riſit Enyo
Dedecus Eoum; quoties intenta ſagittis
Et pharetra fulgens anus exercetur Amazon:
Arbiter aut quoties belli paciſque recurrit,
Adloquitur Getas: gaudet, quum viderit, hoſtis,
Et ſentit jam deeſſe viros. incendia fumant:
Muris nulla fides: ſqualent populatibus agri,
Et medio ſpes ſola mari. trans Phaſin aguntur
Cappadocum matres, ſtabuliſque abducta paternis
Caucaſias captiva bibunt armenta pruinas,
Et Scythicis mutant Argei pabula ſilvis.
Extra Cimmerias, Taurorum clauſtra, paludes
Flos Syriae ſervit: ſpoliis nec ſufficit atrox

Bar-

leto pars ne qua vacaret. Ovid. v. Triſt. XIII. 4.

Libera tormento pars mihi ne qua vacet.

ubi & cum *libera* poſſet conſtrui, ſed melius ad *vacet* refertur. ſimpliciter *ne qua vacarent Arma* dixit Lucan. VIII. 422. BURM.

Neu quid] *ne quid* Jun. Oxon. Exc. Wolf. *in uſum* Oxon. a m. prim.

236. *Arma etiam violare*] Nam haec duo, Eunuchum eſſe & militarem, eſſe prorſus contraria docet Sidonius Lib. I. Epiſt. 8. & Arrius Menander Lib. I. de Re militari, ſatis indicavit, Eunuchos jure militare nequiviſſe, dum ait: *qui cum uno teſticulo natus eſt, quive amiſit, jure militabit* ſecundum D. Trajani reſcriptum leg. 4. D. de Re milit. ideoque Meſſalina reprehendebatur, quod Poſſid. Eunucho poſt triumphum Britannicum arma inſignia inter viros fortiſſimos, tanquam victoriae participi dediſſet. auctor Aur. Victor. DELR. Huc ſpectat illud Horatii Epod. IX. 12. *fert vallum & arma miles, & ſpadonibus Servire rugoſis poteſt.* At Narſes patricius belli dux fuit, quamvis Eunuchus, temporibus Juſtiniani, legum vindicis, ut eſt in veteri inſcriptione. vide tamen leg. 4. D. de Re milit. CLAVER.

237. *Aggregat*] Vetus liber, *Aggerat.* Virgil. XI. 342. *onerat dictis, atque aggerat iras.* DELR. *Aggerat*, id eſt accumulat. ſic ſcripti. vulgo *Aggregat.* infra Lib. II. 439. *cumulis immanibus aggerat undas.* Virgilio quoque uſitatum id verbum. deinde Zinzerlingus Promulſidis Criticae cap. III. *ſecum petulans amentia cernit*, ex vetuſto codice, pro decernit. noſtri omnes pro vulgata ſtant ſcriptura, nec auſim immutare. quamquam Lib. I. de Laud. Stilich. 89.

Felix arbitrii Princeps, qui congrua mundo
Judicat, & primus cenſet, quod cernimus omnes.

plura ad Virgil. XII. Aeneid. 709. ſequenti verſu, *averſa* pro *adverſa* Lucenſ. Gyrald. prim. Vatic. Iſingrin. & undecim ex noſtris. HEINS. *augerat* Junian.

240. *Pharetra*] MS. *pharetris.* DELR. *anus exerceret* Vicetin. *exercet* Parm. *exercere* abſolute poſſet capi, ut apud Sueton. Aug. XCVIII. *exercentes Ephebi*, ubi, vide adnotata. BURM.

242. *Hoſtis*] *hoſtes* Jun.

244. *Populatibus*] *populantibus* Oxon. duo, Exc. Wolf. Vicetin. & Parm.

246. *Matres*] *vates* Jun. *ſtabulis abducta* Oxon.

245. *Et medio ſpes ſola mari*] *In medio ſpes nulla*, quidam. forte, *In medio ſpes una mari.* HEINS.

248. *Argei pabula ſilvis*] Lego, *Argeia.* Laud. Serenae v. 191.

——— *delectus equorum,*
Quos Phrygiae matres, Argeaque pabula paſtae,
Semine Cappadocum ſacris praeſepibus edunt.

HEINS. *Argeis* Jun.

249. *Extra Cimmerias*] Vellet ejici hunc verſum Barthius. *ultra Cimm.* Lovan. pro var. lect. *Caurorum* Jun. ſed intelligit incolas Tauricae Cherſoneſi, quos & Lucanus innuit L. II. 594. ubi male Scholiaſtes de monte Tauro exponit. *clauſtra paluſtres* Lovan. BURM.

250. *Syriae fervet ſpoliis, nec*] Mendoſa ſunt haec, quare ex MS. corrige *Syriae ſervit: ſpoliis non*, DELR. *Flos Syriae ſervit* vera lectio, quam libri meliores exhibent, & Raphelengius ſecutus. vulgo, *Flos Syriae fervet.* prim. Vatican. & alii non pauci, *Aſſyriis fervet ſpoliis.* fruſtra. Juvenal. Sat. V. 52.

——— *tibi pocula curſor*
Gaetulus dabit, aut nigri manus oſſea ſervi.
Flos Aſiae ante ipſum pretio majore paratus,
Quam fuit & Tulli cenſus pugnacis & Anci.

Barbarus. in caedem vertunt faſtidia praedae.
Ille tamen (quid enim ſervum, mollemque pudebit?
Aut quid in hoc vultu poterit flagrare ruboris?)
Pro victore redit. peditum vexilla ſequuntur.
Et turmae ſimiles, eunuchorumque manipli,
Helleſpontiacis legio digniſſima ſignis.
Obvius ire cliens, defenſoremque reverſum
Conplecti. placet ipſe ſibi, laxasque laborat
Diſtendiſſe genas, fictumque inflatus anhelat;
Pulvere reſperſus tineas, & ſolibus ora
Pallidior, verbisque ſonat plorabile quiddam
Ultra nequitiam fractis, & praelia narrat:

Per-

& ſane in primo tertioque Vaticanis ac Oiſeliano pro diverſa lectione, *Flos Aſiâe ſervit.* ſic & ἄνθος Graecis. Plura hic Barthius, qui tamen perperam verſum proxime praecedentem ſuſpectum habet. HEINS.

251. *Vertit faſtidia praedae*] *vertunt* Lucenſ. Vatic. & duo alii, pro vertuntur, ut ſaepe optimi Latinitates auctores. Lib. II. in Stilich. 118. *in legem rapiendi verterat uſus.* quomodo bene codex Pricaeanus, vulgati, *uſum* HEINS. *incedit* Jun. pro *in caedem.*

252. *Servum pudebit*] Servi enim, ut eſt in Cod. Theod. pudoris diſpendium non poſſunt ſuſtinere. CLAVER.

253. *Aut quid in hoc vultu poterit flagrare ruboris?*] Perperam *pudoris* alii, cum *puderet* praeceſſerit. male etiam *ſuperare* pro *flagrage* Gruter. III. Suſpic. I. ex Iſingrini libro contra fidem aliorum omnium. Vulgatam recte tuetur ad Statium p. 400. Gronovius ex illis Valerii Flacci (Lib. VII. 411.)

Flagrantesque genas vidit, miſerumque pudorem.

apud Maronem Lib. XII. 65.

Accepit lacrimis vocem Lavinia matris
Flagrantes perfuſa genas: cui plurimus ignem
Subjecit rubor, & calefacta per ora cucurrit.

HEINS. *Aut quid in hoc vili potuit vultu flagrare pudoris* Junian. ubi *vili* adſcriptum a Gloſſatore *hoc* explicante. *potuit* etiam Oxon. Lovan. *in hoc potuit vultu* Vicet. Parm. *poterit vultu* Junt. Ald. Iſingr. & aliae. de *flagrare* pro ardere vide ad Rutil. Lib. I. 255. BURM.

254. *Peditum vexilla ſequuntur*] *unum vex.* Lucenſ. & Gyraldinus. Aldus & tredecim ſcripti, *tunc cum*, neque aliter prim. Vaticanus pro diverſa lectione, & excerpta Pomponiana. Junianus cc. an *centum?* vel, *comitum?* Probem etiam τὸ *unum*: ut *redit* pro *rediit* contracte dixerit, quod ſyllabam illam longam facit apud poëtas. exempla paſſim obvia. ſed cum praeter Aldum & codices jam dictos excerpta quoque Pomponii Laeti, & Pricaeanus, *tunc cum* exhibeant, idque ipſum primus Vaticanus quoque pro diverſa lectione praeferat, opinor a Claudiani manu eſſe, *truncum vexilla ſequuntur.* ſic eumdem Eutropium *ſtipitem* quoque appellarat ſupra 126.

Et nihil exhauſto caperent e ſtipite lucri.

truncus etiam, ut alludat ad truncata membra. apud Terent. Heaut. convitia ſimilia occurrunt, *caudex*, *ſtipes*, *aſinus*, *plumbeus.* HEINS.

255. *Manipli*] Suidas tradit Eunuchorum genus adeo creviſſe ſub Eutropio, ut etiam barbatuli una cum teſtibus vitam amiſerint. CLAVER.

259. *Diſtendiſſe genas*] *Contendiſſe* primus tertiusque Vaticani & Oiſelianus. HEINS. *Extendiſſe* Oxon. Lovan. ſed *diſtendiſſe* rectum. ut *diſtendere cutem* Lib. II. 449. Phaedr. I. 24. de rana, *rugoſam inflavit pellem & intendit cutem.* quod huic Eunucho poſſet adcommodari. vide ad Petron. XLVI. & Lucan. IX. 792. BURM.

260. *ſolibus ora Pallidior*] Diſtinguit poſt *ora* Colinaeus. pro *tineas*, *tunicas* marg. Iſingr.

261. *Sonat plocabile quiddam*] Ovid. III. Art. 289.

Illa ſonat raucum, quiddamque inamabile ſtridet.

imitatur vero noſter Perſium Sat. I. 33.

——— *vatum & plorabile ſi quid*
Eliquat, & tenero ſupplantat verba palato.

quem locum Barthius adduxit. BURM.

262. *Ultra nequitiam fractis*] *fictis* prima ed. Gyraldinus, & unus ex noſtris. male. ſic apud Juvenal. II. 111. *fracta voce loquendi Libertas.* Quinitilian. *non enim puerum feminea vocis exilitate frangi volo.* Apulejus Met. VIII. de cinaedis: *qui ſtatim exſultantes in gaudium, fracta, rauca, & effeminata voce clamores abſonos intollunt.* Minucius Octavio cap. 2.: *Adhuc annis innocentibus & adhuc dimidiata verba tentantibus, loquelam ipſo offenſantis linguae fragmine dulciorem.* Statius quoque Epicedio Glauciae *verba refringere* de

In-

Perque ſuam tremula teſtatur voce ſororem
Defeciſſe vagas ad publica commoda vires.
Cedere livori, nec ſuſtentare procellas
Invidiae, mergique fretis ſpumantibus orat
Exoretque utinam! dum talia fatur, ineptas
Detergit lacrimas, atque inter ſingula dicta
Flebile ſuſpirat. qualis venit arida ſocrus
Longinquam viſura nurum: vix laſſa reſedit,
Et jam vina petit. quid te, turpiſſima, bellis

In-

Infante dixit. *molles & infracti cantus* apud Senecam Epiſt. lxc. Ennodius Epigrammatis:

Improbe, quid fractis confundis ſingula verbis.

D. Hieronymus in Epitaphio Paulae: *Paulam audierat in cunis, & crepitaculis balbutiente lingua alleluia cantare, aviaeque & amitae nomina dimidiatis verbis frangere.* Arnobius Lib. IV. *Crepitaculis obticuit auditis in cunis jacens & vocibus delinitus eſt infractis.* Lucretius Lib. v. 230.

Nec crepitacula eis opus ſunt, nec cuiquam adhibenda eſt.
Almae nutricis blanda atque infracta loquela.

ubi forte legendum, *crepitacillis opus eſt.* Marcianus Capella Lib. IX. *Mars eminus conſpicatus tenerae cum admirationis obtutu languidiore fractior voce collaudat.* A. Gellius Lib. III. 5. *nam cum vocem ejus infractam capillumque arte compoſitum & oculos ludibundos videret.* D. Ambroſius de Officiis: *vox ipſa non remiſſa, non fracta nihil femineum ſonant.* Apud Xiphilinum in Heliogabalo φωνὴ κεκλασμένη dicitur. Iſidorus Lib. II. de Officiis cap. XII. *vox lectoris ſimplex erit, plena ſpiritu virili, non fracta, nec tenera, nihilque femineum ſonans.* Sulpitius Servaſtus de Cupiditate in Catalectis Pithoei (Lib. I. pag. 27.)

Romani ſermonis egens, ridendaque verba
Frangit ad horrificos turbida lingua ſonos.

Avienus Fab. XVII. 13.

Illa gemens, fractoque loqui vix murmure coepit.

fractum dicebant, quidquid molle. hinc & apud Perſium *patranti fractus ocello.* Horat. III. Od. 6. 22.

Motus doceri gaudet Jonicos
Matura virgo, & frangitur artubus.

ſic enim optime in vetuſtiſſimis membranis. vulgo, *fingitur artibus.* miror ejus verbi elegantiam interpretibus non intellectam, qua mimicum illum & reſolutum inceſſum expreſſit. Petron. *fractique enervi corpore greſſus.* Prudentius Pſychomach. 364.

Sericaque in fractis fluitent ut pallia membris.

D. Hieronymus ad Ruſticum. *Qui gradum mollius incedendo frangunt, tanquam ferrent ſacra Junonis.* & alibi: *ſolutis genibus fractus inceſſus.* Sulpicius Lupercus in Catalectis Pithoei: *in ventrem propulſo pondere tergum Frangitur.* hinc & *frangere ſexum* pro caſtrare. Statius Coma Earini. Idem Epicedio in Patrem, *lituos audire volentem Aeaciden alio frangebat carmine Chiron.* Cyprianus Epiſt. I. *Eviramtur mares, honor omnis & vigor ſexus enervati corporis dedecore mollitur, pluſque illic placet, quiſquis virum in feminam fregerit.* Epiſt. LXI. *docens quemadmodum maſculus in foeminam frangatur, & ſexus arte mutetur, & diabolo divinum plaſma maculanti per corrupti atque enervati corporis delicta placeatur.* Plura hic Barthius. ſic & *fractus ardor* apud Ovid. VII. Met. 76. quae vera lectio,

Et jam fortis erat fractusque reſederat ardor.

plura de *frangendi* verbo Epiſt. ad Hadrian. vs. 50. HEINS. vide & ad Petron. cap. CXXVIII.

263. *Suam ſororem*] *ſuum dolorem* Jun. *tremula*, qualis ſenis vel anus, cui *trementem vocem* dat Ovid. VI. Faſt. 400. *tremulam & effeminatam vocem* conjungit Quinctil. Lib. XI. Inſt. Orat. cap. 3. agens de ſene & muliere. vide Broukh. ad Tibull. I. 5. 49. ubi hunc quoque locum illuſtrat. BURM.

266. *Mergique fretis ſpumantibus orat*] Livius Lib. XXVI. cap. 29. *Obrui Aetnae ignibus aut mergi fretis ſatius illi inſulae eſſe, quam velut dedi noxae inimico.* In uno Ambroſiano, *fretis ſpirantibus*, de quo nos ad Maronem X. Aeneid. 291. primo Georgicon, *fervetque fretis ſpirantibus aequor.* noſter Epith. Honor. Aug. 197. *mediis ſpirent crateres in armis.* quo loco nihil variant codices vetuſti. Praefat. Lib. I. in Rufin. *Et qui vipereo ſpiravit ſaepe veneno Cephiſſus.* ita illic codex Patavinus. HEINS.

268. *Detergit*] *Detergit* Oxon. duo Leid. & Lovan. vid. Conſ. Mall. v. 191. & inſr. Lib. II. 375.

270. *Laſſa*] *laxa* Lovan. Exc. Wolf.

271. *Quid te, turpiſſime, bellis*] prior Moreti & duo Florentini cum Palatino & Farneſiano, *turpiſſima.* optime. ſic & de eodem Eutropio Praefat. Lib. II. vetus liber:

Pervigilant vates nec miſeranda tiii.

caecam Sibyllam, & *vetulam vulpem*, & *trabeatam anum*, & *anum Amazonem* eumdem ſic vocat. Pathicos enim aut caſtratos foeminino nomine compellabant igno-

nii-

Inſeris, aut ſaevi pertentas Pallada campi?
Tu potes alterius ſtudiis haerere Minervae;
Tu telas, non tela, pati: tu ſtamina noſſe,
Tu ſegnes operum ſollers urguere puellas,
Et niveam dominae penſis involvere lanam.
Vel, ſi ſacra placent, habeas pro Marte Cybeben:
Rauca Celaenaeos ad tympana diſce furores.
Cymbala ferre licet, pectusque inlidere pinu,
Inguinis & reliquum Phrygiis abſcindere cultris.
Arma relinque viris. geminam quid dividis aulam,

Con-

miniofe. qua de re ad Senecam plura Gronovius. de Gallis Ovidius Epiſt. Oenon. v. 48.

Quaeque ſub Idaeo tympana colle movent.

fruſtra *Quique* reponunt. ubi plura. vide & infra quae notamus hoc libro v. 339. HEINS.

bellis Inſeris] Ovidianum. Lib. III. Met. 117. *nec te civilibus inſere bellis.* BURM.

272. *Saevis campis*] Vetus liber, *ſaevi p. P. campi.* ſic autem vulgati quidam. DELR. *ſaevi campi* in potioribus ſcriptis. vidit Barthius. HEINS. & ita Aldus. *ſaevi p. praelia campi* Oxon. & alter pro varia lect. *mediis p. praelia campis* marg. Iſing. & *ſaevi* Voſſ. *praelia campis* Oxon. a m. prim.

274 *Tu telas*] *Et telas* Jun. Oxon. duo. Lovan. *Tu ſtamina noſſe*] *neſſe* vel ſine libris legendum. Ovid. II. Faſt. 771.

Sic ſedit, ſic culta fuit, ſic ſtamina nevit.

Virgil. in Ciri v. 177.

Nulla colum nevit, carum nec reſpicit aurum.

ubi pari modo in vulgatis peccatum. nec rectius *nubit* vir maximus. Juſtinus Lib. I. cap. 3. *invenit eum inter ſcortorum greges purpuram colo nentem.* Naſoni verbum illud non uno loco reſtitui. Adeantur quae ſecundis curis notamus in Ibin vs. 74. *tu ſtamina Serum* pro diverſa lectione quintus Vaticanus. HEINS. Nos praetulimus *noſſe* cum ſcriptis & editis. vide ad Ovid. VI. Epiſt. 83. *tu ſtamina noſti* Leid.

275. *Urguere*] vide ad Val. Flacc. II. 137.

276. *Et niveam dominae penſis involvere lanam*] Scripti plerique cum Schedis Gudianis *vinctam*, quomodo & primus Vaticanus pro diverſa lectione. in aliis, *victam* vel *junctam*. Putavi aliquando a Claudiano eſſe, *Atque unctam*. Lanam ungi adhuc in uſu. infra Liv. II. 381.

——— *doctiſſimus artis*
Quondam lanificae, moderator pectinis uncti.

ita veterrimi libri, non *unci. pinguia vellera* ibidem vocat. apud Martialem quoque codices minus interpolati conſtanter legunt: (Lib. I. Ep. 54.)

Sic interpoſitus villo contaminat uncto
Urbica Lingonicus Tyrianthina bardocucullus.

unguine enim ſplendorem villo conciliabant, atque ita Tyrianthina adulterata venditabant. Mira illic comminiſcuntur interpretes. Haec olim. Ceterum cum in uno Mediceo, atque Ambroſiano invenerim *tinctam lanam*, idque diverſa ſcriptura alterius Oxonienſis confirmet, cum Pricaeno, vix dubito nunc, id amplectendum eſſe. *bis tinctae murice lanae* paſſim apud poëtas occurrunt. noſter ipſe Lib. II. in Stilich. 333. *tincta ſimul repetito murice fila Contulimus penſis.* poſſis etiam *Tyriam lanam.* ſic *purpuram nere* in Juſtino ſupra. Propertius Lib. IV. Eleg. III.

Noctibus hibernis caſtrenſia penſa laboro,
Et Tyria in radios vellera texta ſuos.

ſed & *vellus niveum* Tibullo Lib. I. Eleg. VI.

Tractaque de niveo vellere dente parat.

HEINS. & *vinctam* etiam Lovan. & Exc. Wolff. *infingere* Jun. *lenam* Oxon. pro var. lect. ego vulgatum in omnibus ſervo. ſic *vellera alba* Ovid. VII. Epiſt. 100. BURM.

277. *Vel ſi ſacra placent*] *Si tela* prim. Vatic. pro diverſa lectione. HEINS.

278. *Celaenaeos*] *Cibeleos* Jun. *Cileneos* Oxon.

279. *Inlidere pinu*] Gyrald. *allidere*, ut alibi, *In latus alliſis clypeis.* HEINS.

280. *Abſcindere cultris*] *abſcidere* Oiſelianus & decem alii. HEINS. *abſcidere* etiam Vicetin. *obſcindere* Voſſ. de dubia fere ſemper lectione, an *abſcindere* an *abſcidere*, vide ad Vellej. Paterc. Lib. II. 66. & quos ibi laudavi. & ſaepius ad Lucanum. quis vero neſcit lubricas has correctiones, qui in MSS. verſandis exercitatus, tot vocabula invenerit, in quibus litera *n* aut omittatur, aut nota ſola ſuperpoſita indicetur, unde multae variationes ortae. vide ad Ovid. II. Amor. VI. 23. & alibi non ſemel. *reliquum*, ſcilicet pars virilis, quae teſtibus exſectis relicta erat. vid. Lucret. V. 567. BURM.

281. *Arma relinque viris*] Color ductus ex Ovid. Epiſt.

Conariſque pios odiis committere fratres?
Te magis, ah demens, veterem ſi reſpicis artem,
Conciliare decet. geſtis pro talibus annum
Flagitet Eutropius, ne quid non polluat unus;
Dux acies, judex praetoria, tempora Conſul.
Nil adeo foedum eſt, quod non exacta vetuſtas
Ediderit, longique labor commiſerit aevi.
Oedipodes matrem, natam duxiſſe Thyeſtes
Cantantur. peperit fratres Jocaſta marito,
Et Pelopea ſibi. Thebas ac funera Trojae
Triſtis Erechthei deploret ſcaena theatri.
In volucrem Tereus, Cadmus ſe vertit in anguem.
Scylla novos mirata canes. hunc arbore figit,
Elevat hunc pluma, ſquamis hunc fabula veſtit,
Hunc ſolvit fluvio. nusquam ſpado Conſul in orbe,
Nec judex ductorve, fuit. quodcumque virorum
Eſt decus, eunuchi ſcelus eſt. exempla creantur,
Quae ſocci ſuperent riſus, luctusque cothurni.
Quam pulchre conſpectus erat, quum tenderet artus

Ex-

Epiſt. XVII. 254. ubi Helena Paridi:

Bella (vel *Arma*) *gerant fortes, tu, Pari, ſemper ama.*

283. *Ah demens*] *o demens* Jun. *ha* multi.

285. *Flagitet Eutropius*] Non *Flagitat* libri. HEINS.

288. *Aevi*] *anni* Oxon. vid. ad Val. Flacc. II. 619.

289. *Oedipodes*] vide I. in Rufin. 85.

290. *Cantantur*] Ita veteres nonnulli. in vulgatis, *Cantatur*. HEINS.

291. *Thebas*] *labes* Exc. Wolf. marg. Iſing. Vicetin. Parm. & omnes fere Heinſio inſpecti codices. qui olim corruptum locum credebat, & ultimam ſyllabam in *ſibi* bis repetendam, & *lapſae* pro *labes*, ut exiret, *Et Pelopea ſibi. bis lapſae* (vel etiam *captae*) *funera Trojae.* ſed *Thebas* & *Trojam* ſaepe conjungunt poëtae. vide ad Ovid. III. Amor. XII. 15. *& funera* Oxon. Lovan. deinde *Arictei* Jun. *Eriſtei* Oxon. *deplorat coena* Leid. Exc. Wolf. Vicetin.

294. *Mirata*] Non mutandum. id enim verbum ſaepe ad ſubita quaedam adtonitis tribuitur & hominibus & rebus. Lib. II. 163.

Cornua cana gelu mirantibus extulit undis
Hebrus.

vide ad Ovid. II. Amor. XI. I. & ad Val. Flacc. I. 382. BURM.

295. *Elevat hunc pluma*] Sic ſcripti. vidit Barthius. ſequenti verſu *nusquam* pro *nunquam* tres codices. & *hanc* pro *hunc* ſemper Aldus & Florent. S. Marci. pro *arbore figit*, membranae pleraeque *fingit.* forte *cingit.* ut apud Ovid. I. Met. 549. *cinguntur tenui praecordia libro. eunuchis* pro *eunucho*, ut reſpondeat τῷ *virorum*, tres libri. *Scylla novos mutatata canes* prim. Vaticanus & Oxon. non *mirata*, etiam Oiſelianus. mox, *eunuchi ſcelus eſt*. non *eunuchis*, praeſtantiores. HEINS. *Elevat hunc pluma*, pro *palma* Scaligeri, reſtitutum recte. Ovid. IV. Met. 410. *non illas pluma levavit.* & VIII. 543. *natisque in corpore pennis Elevat.* ubi alii *Allevat.* BURM.

296. *Hanc ſolvit*] *Hunc* MS. DELR. *hunc* ubique habent edd. Vicet. Parm. Demſt. Caeſii, Elzev. Barth. ter *hanc* & quarto loco *hunc* Ald. Junt. Colin. contra ter *hunc* & quarto loco *hanc* Iſing. Gryph. Claver. primo vero loco *hunc*, deinde ter *hanc* ed. prim. Heinſii.

297. *Quodcumque*] *quicumque* ed. Vicet. & Parm. & *eunuchi*, ut fere omnes.

299. *Socci*] *Socii ſuperent uſus* Jun. *ſuperant* Leid.

300. *Quam pulcher conſpectus erat*] hoc eſt, pulchre conſpectus. *pexatus pulchre* Martiali. alibi Claudian. *ſolito conſpectior.* CLAVER. Melius *pulchre* ſcripti. ſequenti verſu pro *onerante*, ut Scaliger, legendum, *onerare*, ne bis idem dicat; quod & de ſimia, quae ſequuntur, confirmant. Utrumque in membranis extat potioribus. *Tenderet ornare* eleganter. vide quae ſupra noto vs. 13. pro *gravatus*, ex conjectura *gravatos* repono. *artus exſangues & cinctu gravatos* con ungit. *cinctum* etiam probe Junianus,

 due

Exſangues onerare toga; cinctuque gravatus,
Indutoque ſenex obſcaenior iret in auro!
Humani qualis ſimulator ſimius oris,
Quem puer adridens pretioſo ſtamine Serum
Velavit, nudasque nates ac terga reliquit,
Ludibrium menſis. Erecto pectore dives
Ambulat, & claro ſeſe deformat amictu.
Candida pollutos comitatur Curia faſces,
Forſitan & Dominus: praebet miracula lictor
Conſule nobilior, libertatemque daturus,

Quam

duo Gallicani, *cinctus*. minus bene. ſic *gravari tecta* Statio Hercule Surrentino: *moeſtae pedem Terrae gravantur* Senec. Thyeſt. 105. quae vera illic lectio. *abrumpunt vitam lucemque gravantur* Silio Lib. II. 598. Statius Lib. II. Achill. 143.

——— *longa ſagaci*
Nox Ithaco: lucemque cupit, ſomnosque gravatur.

male vulgo, *ſomnoque*, & contra ſenſum. Idem Theb. VIII. 317.

Nos tantum portare negas? nos, Diva, gravaris?

apud Lucanum Lib. V. 258. *regnorum injuſta gravari*. Lib. VII. 284. *dominos gravari*. ſic apud Graecos τὸ βαρύνεσθαι quartum etiam caſum nonnumquam regit. Adeantur quae ad Statii Silvas, & poſt haec ſcripta ad Senecae Thyeſten vs. 160. erudite, ut ſolet, Gronovius obſervavit. Heins. *cum tonderet* Jun. *pulchre conſpectus* & *onerare* etiam edd. Vicet. Parm. & omnes praeter Raphel. Barth. Dempſt. & recentiores. vid. ad Albinov. Epiced. in Druſ. vs. 122. *ornare* Exc. Wolff. Burm.

301. *Onerare toga*] Sic vetus codex, non *ornare*, aut *onerante*. quae tamen bona ſunt. Juven. I. 27.

Criſpinus Tyrias humeros revocante lacernas.

& inde:

Nec ſufferre queat majoris pondera gemmae.

quae viri delicatuli indicia. infra II. 357. dicit Claudianus *onerique vel ipſa Serica*. Petronius, *oneratas veſte cervices*. alibi noſter bello Get. 167. *Tendit hiems veſtire gelu*, ut hic *tenderet onerare*. ſic apud Martialem Argonautae illi juvenes dicuntur *reſina ventoque pigriores*, id eſt, reſinata juventus, quae ſudat ſub ponderibus lacernarum, atque ob id pigrior eſt. Claver.

302. *Indutoque ſenex*] Sic Iſingrin. prim. Vatic. & octo alii. vulgo minus bene, *Inductoque*. de veſtitu enim agit. Heins. Centies in Ovidio & aliis haec duo verba confunduntur. vid. V. Met. 51. VII. 161. XIV. 262. ad Val. Flacc. II. 109. & alibi. nec, quia de veſtibus agitur, *inducere* eſt repudiandum, nam & Lucan. II. 387. *induxiſſe togam* dixit. ſic apud Virgil. II. 275. *exuvias indutus Achilles*, Zulich. & alii codices, *inductus*. XI. 83. *Indutosque jubet truncos hoſtilibus armis*, & ibi *inductos* vidi in ſcriptis. & vs. 487. *thoraca indutus*, ubi & *inductus*. In aliis. & apud Lucan. VIII. 240. *famuli raptos indutus amictus*, ubi quatuor codices *inductus*. quare cum Barthio tantumdem eſſe puto, quo verbo uteris. vid. & infra Lib. II. 182. Burm.

303. *Simius*] Bellula & jocoſa comparatio. huc vero pertinet, quae apud Martialem Lib. XIV. 128. *Cercopitheci paenula*. & illud I. 93. *Dimidiasque nates Gallica palla tegit*. Claver. *imitator ſimius* Jun. ita Ovid. II. Amor. VI. I. *imitatrix ales* dicitur pſittacus. ſed & paulo poſt vs. 23.

Non fuit in terris vocum ſimulantior ales.

quare *imitator* hic gloſſatoris eſſe credo. Burm.

304. *Quem puer adridens*] *irridens* puto. Heins. Nihil muta, nam eſt maligne ridens. Burm.

305. *Ac terga*] *ad terga* Voſſ. *relinquit* Leid.

307. *Amictu*] *in actu* Junian.

309 *Forſitan & dominis*] Ita Gyrald. aliique nonnulli, quomodo & Cl. Gronovius in Obſervationibus Lib. I. cap. 21. legendum conjecit. idem tamen viri ſummi Henrici Valeſii conjecturam nunc praefert, poſt τὸ *dominus*, quae vulgata lectio, diſtinguentis. ſed rectius erit, *Forſitan & domini*. Dominorum enim Eutropii paſſim meminit. & hoc magis ignominioſum. Ptolemaeum & Abundantium & Arinthaeum innuit. Lib. II. 79.

Subter adulantes tituli, nimiaeque leguntur
Vel maribus laudes, claro quod nobilis ortu
Cum vivant domini.

Praefatione Libri II.

In dominos varias luget abiſſe minas.

nec multo poſt:

Innumeri glomerantur heri, ſibi quique petentes
Mancipium ſolis utile ſuppliciis.

Heins. Neſcio an non Arcadius intelligatur. Imperatores enim ipſi ſaepe proceſſiones Conſulum comi-

Quam nondum meruit, ſcandit ſublime tribunal;
Atque inter proprias laudes Aegyptia jactat
Somnia, proſtratosque canit ſe vate tyrannos.
Scilicet in dubio vindex Bellona pependit,
Dum ſpado Tireſias, enervatusque Melampus
Reptat, ab extremo referens oracula Nilo.
Obſtrepuere avium voces: exhorruit annus
Nomen, & inſanum gemino proclamat ab ore;
Eunuchumque vetat faſtis accedere Janus.
Sumeret inlicitos etenim ſi femina faſces,
Eſſet turpe minus. Medis levibusque Sabaeis
Imperat hic ſexus, reginarumque ſub armis
Barbariae pars magna jacet: gens nulla probatur,
Eunuchi quae ſceptra ferat. Tritonia, Phoebe,
Veſta, Ceres, Cybele, Juno, Latona coluntur:
Eunuchi quae templa Dei, quas vidimus aras?
Inde ſacerdotes: haec intrat pectora Phoebus:

In-

comitabantur. exempla videbis apud Auſonium in Conſulatu. & Amm. Marcell. XXII. 7. & Spartian. in Hadriano cap. IX. & alibi ſaepe. BURM.

Lictor] *lector* Vicetin.

311. *Nondum*] Ita olim editi. Heinſius ex Oxonienſibus, Leidenſi, Lovanienſi, & aliis edidit *necdum*, ut & eſt in Exc. Wolf. Gronovius d. l. exhibet, *Qui nondum meruit*. ſed ſequamur ſcriptos, ex quibus eadem ſententia exit. *Quem nondum* Vicetin.

316. *Reptet*] Non *Reptat* unus Medic. HEINS. *Raptat* Lovan. Oxon. Leid. *Rectat* Jun. *Raptus* Oxon. pro varia lectione. quod Heinſius *Reptet* malit, eſt ex dictatis Grammaticorum, qui *dum* pro donec volunt jungi ſubjunctivo. de quo egi ad Phaedr. III. fab. 10. ſed non ſemper id ſervaſſe veteres conſtat. nam Virgil. IV. Aeneid. 52. *cauſſas innecte morandi Dum pelago deſaevit, hiems*. & ſimili loco poſt *dubius*, ut hic, Lucan. I. 207. *Subſedit dubius totam dum colligit iram*. ubi etiam Heinſius *colligat* corrigebat ex codice Hamburg. & ideo nunc dubito, an apud Ovid. IV. Faſt. 755. praeſtet, *dum degrandiſſet*. BURM.

Oracula] Priusquam Theodoſius contra Eugenium copias educeret, miſit Eutropium in Aegyptum ad Joannem quemdam virum pium, qui antea ciadem Maximi tyranni praedixerat. Is vero declaravit, non ſine multo ſanguine ac ſudore, victoriam Theodoſio parari, pauloque poſt eum in Italia obiturum, quod & contigit. vide Graecam Hiſt. & B. Auguſt. de Civit. Dei. CLAVER.

317. *Obſtrepuere*] *Obſtupuere* Oxon. Vicet. eadem varietas Lib. II. 285.

318. *Ore*] *orbe* Oxon. a m. prim. & mox, *faſtis accedere tantis* idem & alter Oxon. Leid. Voſſ. *janus accedere faſtis* Ald.

320. *Inlicitos*] *Illiricos* Jun. deinde *mediis* pro *Medis* Ald.

322. *Imperat hic ſexus*] Quin etiam apud Tacitum, exercitui praeeſt Boudicea, ac Britannis ſolitum ductu feminarum bellare. quae ſane virilibus curis feminarum vitia aliquando exuunt. CLAVER. Arrianus Lib. I. 24. νενομισμένον ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἔτι ἀπὸ Σεμιράμιδος καὶ γυναῖκας ἄρχειν ἀνδρῶν. ubi vertitur: *in Aſia jam inde a Semiramide uſitatum, ut & virorum uxores regnent*. immo, *ut mulieres viris imperent* reddendum. miror hic evaſiſſe manus nulli parcentes Vulcanium, niſi ille Graecismum voluerit exprimere, *regnare* cum genitivo conſtruens, ut Horat. III. Od. ult. *regnavit populorum*. ſed talia in verſione pedeſtri imitari vitioſum puto, nec id voluiſſe Vulcanium ex ordine verborum colligi poſſe credo. BURM.

324. *Eunuchi*] Plinius Lib. XIII. Nat. Hiſt. contrarium tradit. DELR. Ariſtoteles apud Lucianum dicitur adeo miratus fuiſſe regem quendam Eunuchum, ut illi perinde atque Diis ſacra faceret. CLAVER.

325. *Veſta*] *Terra* omnes fere ſcripti, & Pulmanni etiam codices.

327. *Haec intrat*] *haec inter* Oxon. *intrat haec* Vicetin.

28.

Inde canunt Delphi. Trojanam ſola Minervam
Virginitas Veſtalis adit, flammasque tuetur.
Hi nullas meriti vittas, ſemperque profani.
Naſcitur ad fructum mulier, prolemque futuram:
Hoc genus inventum eſt, ut ſerviat. Herculis arcu
Concidit Hippolyte: Danai fugere bipennem,
Pentheſilea, tuam: claras Carthaginis arces
Creditur, & centum portis Babylona ſuperbam
Femineus ſtruxiſſe labor. quid nobile geſſit
Eunuchus? quae bella tulit? quas condidit urbes?
Illas praeterea rerum natura creavit:
Hos fecere manus. ſeu prima Semiramis aſtu
Aſſyriis mentita virum, ne vocis acutae
Mollities, levesve genae ſe prodere poſſent,
Hos ſibi conjunxit ſimiles: ſeu Parthica ferro
Luxuries vetuit naſci lanuginis umbram,
Servatoque diu puerili flore coëgit
Arte retardatam Veneri ſervire juventam.

Fa-

328. *Trojanam ſola Minervam*] Ex Lucano Lib. I. 597. mutuatus,

Veſtalemque chorum duxit vittata ſacerdos,
Trojanam ſoli cui fas vidiſſe Minervam. HEINS.

329. *Adit*] *habet* Ald. rectius *adit. Deos* enim *adire* proprie dicebant. vid. Heinſ. ad Albinov. ad Liv. 290.

330. *Profani*] Diocles in Dialogo Luciani ait: iniquum eſſe, ut Eunuchus Philoſophiae profeſſionem ambiat, cum ab ipſis etiam ſacris, ac vaſis puris eum ſecludi oporteat. CLAVER.

332. *Hoc genus*] Eunuchi ad ſervitium facti, ſuntque, ut ſaepe, abjectis moribus *τὸ ἄῤῥεν ἡγεμονικώτερον* ait Ariſtot. CLAVER.

333. *Fugere*] *fregere* Voſſ. a m. s. *pavere* Ambroſ. etiam non male, vel a paſcere, ut *ſanguine paſtus* ſaepe dicitur. ſic Lib. II. in Eutr. 110. Heinſius notat in MSS. legi, *pingues paſcebat ſtragibus Hydros.* vel potius a *pavere*, id eſt timere, quod Quinti Smyrnei locus a Barthio adductus poſſet firmare. BURM.

337. *Condidit urbes*] Sic meliores. probe. nam τὸ *arces* praeceſſit. HEINS. Sic & ſupr. vs. 334. *Carthaginis urbes* in uno vel altero erat. & centies commutantur hae voces. in animo habebat librarius Virgilianum illud II. Ecl. 61.

——— *Pallas, quas condidit, arces*
Ipſa colat. BURM.

339. *Hos fecere manus*] Unus Medic. *Has.* eleganter, ſupra vs. 271. diximus, & ſic forte moxlegendum: *Has ſibi conjunxit ſimiles.* HEINS. *Hos* Gyrald.

340. *Vocis*] *lucis* Jun. mox *laevesne* Leid. vulgo, *levesque. hos tibi* Vicetin.

342. *Parthica ferro*] Putavi olim germana haec eſſe Claudiani verba, quod Parthos ei ſceleri, cui coërcendo lata fuit lex Scantinia, mirum quantum deditos fuiſſe non ignorarem. verum ut nunc aliud exiſtimem, fecit Stephanus de Urbibus, qui ſcribit: *Σπάδα, οὐδετέρως κώμη Περσικὴ ἐν ᾗ πρώτως εὐνουχισμὸς γέγονεν.* unde legendum videtur, *Perſica ferro.* atque hanc emendationem valde juvat Vicetina editio, in qua ſcribitur, *ſeu percita ferro.* nec non Petronius Arbiter his verſibus: (cap. 119.)

Perſarum ritu male pubeſcentibus annis
Surripuere viros, exſectaque viſcera ferro
In Venerem fregere, atque ut fuga mobilis aevi
Circumſcripta mora properantes differat annos.

altera autem de Semiramide opinio Ammiani auctoritate aſtruitur. DELR. *Parthia* ſcripti. ſic *Parthia velat Tigris* initio Raptûs unus Mediceus. *Galliae mulieres* Saluſtio apud Nonium, & *Graecia luxuria* Trebellio Pollioni vita Herodis Tyranni, ut quidem veteres libri. *Scythius* pro *Scythicus*, & *Italiae orae* pro *Italicae*, non uno loco apud Naſonem in vetuſtis membranis. HEINS. ſed Perſae & Parthi pro eisdem ſaepe ponuntur, etiam a noſtro. IV. Conſ. Honor. 213. II. de Rapt. 94. & paſſim. vid. Barth. *pertica* Leid.

345.

Fama prius falſo ſimilis, vanoque videri
Ficta joco. levior volitare per oppida rumor;
Riderique nefas: veluti nigrantibus alis
Audiretur olor, corvo certante liguſtris.
Atque aliquis gravior morum, Si talibus, inquit,
Creditur, & nimiis turgent mendacia monſtris.
Jam teſtudo volat, profert jam cornua vultur:
Prona petunt retro fluvii juga: Gadibus ortum
Carmani texere diem: jam frugibus aptum

Ae-

345. *Arte*] *Ante* Oxon. *Arte retardandam* Lovan. *ſervare* Oxon. a m. s.

346. *Fama prius falſo ſimilis*] *falſae* lego, quamquam in contraria euntibus membranis. pari modo apud Naſonem in Faſtis II. 291. caſtigavimus, *vita ferae ſimilis*, HEINS. Nos *falſo* vindicavimus ad Ovid. II. Amor. II. 47. & IX. Met. 138. & ad Suet. Caeſ. 81. ubi ſimiliter Heinſius corrigebat loca ſana. & centies *falſum* poni ſolet pro falſo rumore, fama ficta. & ideo dubito an apud Statium V. Silv. I. 52.

——— falſoque potentes
Laude carent vera.

reponi debeat vel *falſaeque* cum Heinſio, vel *falſaque* cum Barthio & Marklando: praeſertim cum nullis codicibus nitantur illae conjecturae. BURM.

348. *Velut nigrantibus alis*] *ſicut* ſcripti plerique. puto *ut ſi*. HEINS. *ſicut* Exc. Wolff. & ed. Vicet.

350. *Atque aliquis*] *Usque* ed. Parm. male. ſaepe ita Ovidius, ut IV. Met. 186. IV. Faſt. 929. & alibi. BURM.

353. *Vada*] MS. *juga*, eritque tunc duplex ἀδύνατον. DELR. *juga* meliores membranae conſtanter, quomodo Diatr. ad Statium cap. XXX. Gronovius noſter jam correxerat. Graecum eſt adagium ἄνω ποταμῶν ἱερῶν. apud Naſonem Ep. V. 29.

Cum Paris Oenone poterit ſpirare relicta,
Ad fontem Xanthi verſa recurret aqua.

fontes enim fluviorum in montibus, & rerum naturae conveniens eſt omnino, ut proni decurrant ex jugis fluvii, non in juga ex vallibus ſurſum ferantur. HEINS. Sine dubio *juga* reponendum. in animo enim habuit illa Horatii I. Od. 29.

——— Quis neget arduis
Pronos relabi poſſe rivos
Montibus.

& ita ſaepe peccatum docuimus ad Ovid. XIII. Met. 954. apud Lucan. Lib. IV. 403. dubia etiamnum ſcriptura de Apennino,

Fontibus hic vaſtis immenſos concipit amnes.

neſcio qui illi *fontes vaſti*, quum omnia fere flumina ex parvis fontibus oriantur. vid. ad Ovid. Remed. 98. *vaſtos* quidem *fontes* dixit idem Lucan. IV. 117. ſed ibi de ipſo flumine jam magno, ut ſaepe poetae, dicitur, ut ita *quatuor amnes magnis fontibus* II. in Eutrop. 258. ubi vide. quare dubito an non praeferenda multorum codicum, inter quos Voſſ. & Thuan. lectio, qui *montibus vaſtis* praeferunt, qui reſpondent Horatii *arduis montibus*. & hoc firmat in eodem libro Lucani verſus 485.

Et tu montanis totus nunc fontibus exi.

juga vero & *vada* ſaepe confundi vidimus ad Valer. Flacc. Lib. VI. 140. vide & I. de Laud. Stilich. 174. BURM.

354. *Armenii texere diem*] unus Mediceus & Petavianus, *Carminii*. Rottendorphianus, *Arminii*. Pricaeanus, *Quarmenii*. Lucenſ. *Germani*. ſcribe, *Carmani*. Καρμανία χώρα τῆς Ἰνδικῆς Stephano de Urbibus. Noſter laude Serenae v. 51. ubi Hiſpaniam alloquitur, appoſite:

——— primo levat aequore ſolem
India, tu feſſos exacta luce jugales
Proluis. Periegetes optime ad rem,

Ἤ τοι μὲν παρὰ χεῦμα τὸ Περσικὸν Ὠκεανοῖο
Καρμανοὶ ναίουσιν, ὑπ' ἠελίῳ ἀνιόντι.

quae Avienus deſcriptione Orbis ſic vertit,

Sed qua caeruleam ſinus infert Perſicus undam,
Gens Carmanorum late colit. hanc facis ortus
Urit Phoebeae. tanto quoque funditur agro,
Ut ſimul & glauci contingat gurgitis aeſtum,
Et procul internae perreptet jugera terrae.

ubi tamen antiquus codex, *Ut ſinus & glauci*, ut de ſinu Perſico, non Carmanis, duo poſtremi verſus intelligantur. Priſcianus Periegeſi,

Reſpice nunc reliquas Aſiae ſub finibus oras
Perſidis ad pontum, Carmani ſolis ab ortu.

ita diſtingue. Epiſtol. ad Olybrium v. 13.

——— lucem jam condet Hydaſpes,
Et Tarteſſiaco, Sol, oriere vado.

Eſt autem Hydaſpes Indiae flumen. *traxere* quinque libri. vide quae noto ſupr. vs. 145. *tegere* tamen dixit, ut *condere* Lib. II. 239. *Solem quae condit*, *Jōnas*, *Quae levat*, *adtingit Galatas*. & apud Vir-

Aequor, & advectum ſilvis delphina videbo:
Jam cochleis homines junctos, & quidquid inane
Nutrit, Judaicis quae pingitur India velis.
Subjicit & mixtis ſalibus laſcivior alter;
Miraris? nihil eſt, quod non in pectore magnum
Concipit Eutropius. ſemper nova, grandia ſemper

Di-

Virgil. IX. Ecl. 52. *memini me condere ſoles.* HEINS. Sed ibi *condere* eſt finire, ut recte Servius. *Parmenii* Exc. Wolff.

355. *Aequor, & aſſuetum*] Vetus liber, *advectum.* DELR. Lucenſ. Gyrald. & viginti alii cum ſchedis Gudianis & prima editione, *advectum.* prior Leid. *aductum.* Reg. *adductum.* prior Moreti, *adjunctum.* HEINS. *Adſuetum* magis reſpondet τῷ *aptum.* vid. ad Grat. *advectum* Exc. Wolf.

356. *Cochleis*] Hic te monebo, Cujacium maluiſſe efferre Pandectas Florentinas, quia dictiones Graecae genus ſaepe mutent apud Latinos, adducebatque exemplum τὸ, ὁ κοχλίας. CLAVER. *chocleis* Parm. forte *vinctos*, ut tanquam carcere continerentur, & caput inde, ut animalculum illud, e teſta proferrent. BURM.

357. *Nutrit, Judaicis quae pingitur India velis*] Olim Romani quaſi Dearum cultu pinxere provincias, iisque habitum finxere ex moribus gentis, ſoli ubertate ac coeli temperie. In Paneg. II. Stilich. non ſolum Roma, ſed Italia, Gallia, Britannia, & Africa depictae ſunt. Quod vero *Judaica vela* dixit, puto intelligendum, Indiam eſſe non tantum lanae, ſed & lini, quod Mela ſcribit, feracem, inſtar Judaeae. *vela* pro velleribus aut velamine accipi, non novum eſt. apud Ciceron. *velis amicti non togis.* Caeterum de admirandis Indiae ac piſcibus terrenis, multa olim Theophraſtus & Plinius. CLAVER. Multa pro hac lectione diſputant doctiſſimus Barthius, & vir ſummus Joh. Seldenus de Jure naturali ſecundum Hebraeos Lib. II. cap. 9. Nec me praeterit *Judaicas* quoque *capſas* pro Orientalibus poſuiſſe Marcellum carmine de Medicina:

Vel quae Judaicis fragrant bene condita capſis,
Thus, coſtum, folium, myrrham.

Accedo tamen illis potius, qui locum corruptum cenſent. Hugoni quidem Grotio, cujus viri ſancta nobis Batavis eſſe debet memoria, (Epiſt 967.) *Lydiacis* legendum videbatur. *texta* enim *Lydia* notiſſima. mihi *Attalicis* jam olim placuit. nec mediocriter laetatus ſum, cum Lilio Gyraldo id ipſum quoque in mentem veniſſe deprehendi. Sic nimirum ſcribendum videri in ora codicis ſui vir ille praeſtantiſſimus deſignarat. ut vela Alexandrina Claudianus intelligat; quem patriae ſuae libenter admodum meminiſſe paſſim deprehendas; ut vel hinc Aegyptium fuiſſe ſuſpicari poſſis, ſi argumenta validiora deſint, quibus id evincatur. Patavinus certe liber, *Indiacis.* *Nilum* autem & *Indum* alibi quoque in antiquis codicibus confundi apud noſtrum animadverti. Alexandrinos varia monſtra, variasque belluas velis ſuis intexuiſſe Plauti locus docet Pſeudolo Act. I. Sc. II.

Ita ego veſtra latera loris faciam ut valde varia ſint:
Ut ne periſtromata quidem aeque picta ſint Campanica,
Neque Alexandrina belluata conchyliata tapetia.

ubi forte *Carmanica* legendum. Martialis,

——— *victa eſt*
Pectine Niliaco jam Babylonis acus.

Ennodius Epigr. LI.

Omnia Memphitis retinentur ſecula textis,
Servivit numquam Laurentius ante Neroni.

ubi lego *Memphidiis.* & Claudianum imitatus videtur. Anaſtaſius in vita Gregorii V. *Immo vero & in Diaconia B. Georgii martyris fecit velum Alexandrinum habens Phaſianos duodecim.* apud Apulej. Lib. XI. deſcriptio eſt chlamydis pretioſae, *colore vario circumnotatis inſignita animalibus*, in qua & *Dracones Indici & Gryphes Hyperborei.* Ceterum pro *Niliacis velis* fors fit, ut dederit Claudianus, *telis.* ita enim frequenter poëtae pro tapetibus. quamquam & *vela* commode hic loci ſubſiſtunt. In primo Vaticano *Judaicis* legebatur quidem, ſed ſic, ut una litera initio vocis videatur eraſa eſſe, ſpatio brevi relicto. pro prima quoque litera *i* alia litera manu priore exſtiterat, ut puto *a.* quintus Vaticanus *Indaicis.* forte

——— *quidquid inane*
Nutrit, in Attalicis quae pingitur India velis.

aulaea Attalica apud Propertium, & *torus Attalicus*, & *veſtes Attalicae*, *Attalica peripetasmata* apud Ciceronem VI. Verrina. Sidonius Apollinaris Lib. IX. Ep. XIII. tapetia deſcribit, in quibus Parthicae venationes fuerint expreſſae. apud Propertium quoque Lib. I. Eleg. 14. videtur ſcribendum:

Quid proſint Phariis ſerica textilibus?

etſi *variis* auctoritate Plautini loci defendi poſſit. *varium* enim verſicolor πολύμιτον, Graecis. quod praeceſſit proxime *cocleis homines junctos* Barthio ſuſpectum eſt mendi, non mihi. nam & cocleae in peregrinis animalibus, quae ex Africa magna copia Romam perferebantur, teſte Statio riſu Saturnalitio ad Plotium Gryphum. HEINS. Vide de hoc loco etiam Ampliſſ. Cuperum de Elephantis Ex. II. cap. II. p. 240. & Voſſ. ad Catull. p. 197.

159. *Miraris? nihil eſt*] Malim, ſi liceat per libros

Diligit, & celeri deguſtat ſingula ſenſu.
Nil timet a tergo: vigilantibus undique curis
Nocte dieque patet: lenis facilisque moveri
Supplicibus, mediaque tamen molliſſimus ira.
Nil negat, & ſeſe vel non poſcentibus offert.
Quidlibet ingenio ſubigit, traditque fruendum.
Quidquid amas, dabit illa manus. communiter omni
Fungitur officio, gaudetque potentia flecti.
Hoc quoque conciliis peperit meritoque laborum:

370. Ac-

bros veteres, *Mirari nihil eſt &c.* pro nihil magnum, admiratione dignum eſt. Heins. Mihi vulgata videtur venuſtior & nervoſior. ita Epigr. I. 19.

Miraris, ſi voce feras pacaverit Orpheus,
Cum pronas pecudes Gallica verba regant.

de illo *nihil eſt* videndae notae ad Phaed. Lib. III. 7. unde poſſit legi:

Miraris? nihil eſt. Quid non in p. magni
Concipit Eutropius? Burm.

261. *Diligit*] Meus MS. *dirigit.* mendoſe. *diligit* enim flagitat ſententia, quam ut enodem, nec aetas nec pudor meus patiuntur. Delr. *ſemper nova gaudia, ſemper Diligit* Jun. Exc. Wolf. a. m. pr. *Dirigit* Oxon. & Leid. *& ſceleri* ed. Vicet. & Parm.

362. *Vigilantibus*] Miror Heinſium hic non *vigilacibus* reponi juſſiſſe, ut apud Ovid. II. Met. 779.

Nec fruitur ſomno vigilantibus excita curis.

ubi vide. *patet* ſenſu obvio, pro aditu eſt facilis, ſed in obſcoenum detorquet ſenſum, ut apud Ovid. I. Art. 64. *juvenes tibi mille patebunt*, ubi vide adnotata. & ita haec omnia ambigue dicta debent capi. vide Barthii notas, qui pleraque, quatenus pudor permittebat, explicuit. ſic mox, *communiter omni Fungitur officio*, libidinem notat, ut ſaepe *officium.* vid. ad Petron. cap. CXL. Paſſerat. & Broukh. ad Propert. II. 18. Salmaſ. ad Plaut. Ciſtell. IV. I. 5. *officium coëundi* vocat Serv. ad Virg. IV. Aen. 433. eo ſenſu dixit Seneca Praefat. Lib. IV. Excerpt. Controv. *impudicitia in ingenuo crimen eſt, in ſervo neceſſitas, in liberto officium.* &, *multum & hic in officiis verſati.* ubi vide Fabri notas. Ovid. III. Amor. VII. 24.

Ter Libas officio continuata meo.

in bonum ſenſum *officium commune* dixit Ovid. I. Faſt. 673. in *flecti* etiam quid turpitudinis latere puto. Burm.

363. *Lenis*] *laetus* Jun. & Leid. a m. prim. *levis* a m. s.

364. *Molliſſimus ira*] Haec dictio, etſi clementiam diſignare videtur, tamen aceto diluta eſt. quid enim Eunucho mollius? ut ut ſit, *imperium inchoantibus utilis eſt*, ait Tacitus, *clementiae famis, atque initia magiſtratuum fere meliora, ſed finis inclinat ſervitii ingenio, dum adipiſcuntur dominationes, multa charitate ſunt, majore odio, poſtquam adepti.* Claver.

366. *Quodlibet ingenio ſubigit*] Symmachus olim ita laudavit Eutropium: *Supervacanei laboris eſt commendare conſpicuos, ut ſi in ſole poſitus facem praeferas, & acceſſu luminum claritudinem diei geſtias adjuvare:* vocat etiam alicubi partem antiquam amicorum. Claver. *Quidlibet* cum nonnullis ſcriptis legendum. pro *traditque fruendum*, alii, *truditque nocendum*, vel *nefandum.* Multa in hiſce ſalibus corrupta. *ingenio ſubicit*, non *ſubigit* pr. & tert. Vatic. aliique multi. Heins. *traditque nocendum* Lov. Leid. *fruendum.* & in margine, *favendum* Voſſ.

367. *Quidquid amas, dabit illa manus*] *dabit ille manus* arguto & vere noſter Gronovius. ſic apud Valer. Flacc. Lib. I. 40. ſcribendum,

Hanc mihi militiam, veterum quae pulchrior actis,
Annue, daque manum.

cum *daque animum* perperam nunc legatur. paulo poſt *meritumque laborum* videtur ſcribendum, non *meritoque.* accipit trabeas meritum laborum. Heins.

369. *Hoc quoque conſiliis*] V. Cl. Albertus Rubenius optime vidit emendandum *conciliis*, quae ambigua vox, ut lenonias artes Eutropio objiciat. conciliatores enim iidem lenonibus. Gloſſae Stephani *conciliator* συμβιβαστής. noſter ad hunc ipſum Eutropium ſupra vs. 284.

Te magis, ah demens, veterem ſi reſpicis artem,
Conciliare decet.

Ovid. I. Amor. XIII. 42.

Non me nupſiſti conciliante ſeni.

Rem. Amor. 524.

En etiam partes conciliantis ago.

Lib. I. Met. 710.

Hoc mihi concilium tecum dixiſſe manebit.

ſic corrigendum; nam ſcripti, *conſilium.* vulgo *collo-*

Accipit & trabeas, argutae praemia dextrae:
Poſtquam vera fides facinus vulgavit Eoum
Gentibus, & Romae jam certius inpulit aures:
Eutropiumne etiam noſtra dignabimur ira?
Hic quoque Romani meruit pars eſſe doloris?
Sic effata, rapit coeli per inania curſum
Diva potens, unoque Padum tranſlapſa volatu
Caſtra ſui rectoris adit. tum forte decorus
Cum Stilichone gener pacem inplorantibus ultro
Germanis reſponſa dabat, legesque Caücis
Arduus & flavis ſignabat jura Suēvis.
His tribuit Reges, his obſide foedera ſancit
Indicto: bellorum alios tranſcribit in uſus,

Mi-

loquium. iis locis, quae mendoſa hactenus circumferebantur, plura: ut & ad Virgil. II. Aeneid. 88. HEINS.

Peperit] MS. *meruit.* ſic *laboris*, ubi vulgati *doloris.* & ubi legitur *tranſlapſa*, idem *tranſlata.* demum *fronte decorus*, pro *forte.* DELR.

370. *Argutae*] *Auguſtae* Lovan. a m. s.

371. *Poſtquam*] Huic loco & ſuperioribus Plinius in Epiſt. v. 21. convenit de Nepote Praetore: *tota*, inquit, *civitate carpitur, laudatur. multi, Quid ante hunc Praetores non fuerunt? alii contra, rectiſſime fecit.* CLAVER.

Vulgavit Eoum] *Vulgarat* Jun. pro *Romani doloris* quatuor ſcripti, *laboris*, ut ſupr. 221.

Romanusque labor Pompejanique triumphi.

HEINS. *Hoc quoque Rom.* Oxon. Lucan. Lib. VIII. 622.

Secula Romanos numquam tacitura labores. BURM.

372. *Certius*] *conſcius* Oxon. Reg. forte, *nuntius.* HEINS.

373. *Dignabimur*] *dignabitur* Leid. m. pr. Oxon. Ald. Colin. ed. Parm. Jun. *dampnabimus* Jun.

375. *Rapit coeli per inania curſum*] *celerem per inania curſum* rectius pro diverſa lectione primus Vaticanus. ſic apud Naſonem Lib. II. Metam. 506. *celeri raptos per inania vento Inpoſuit coelo.* HEINS.

376. *Tranſlapſa*] *transgreſſa* Jun. Oxon. & duo alii. *tranſlaxa* Junian. *tranſlata* alii. vid. III. de Rapt. 3. Heinſius videbatur probaſſe *transgreſſa*, quia rarior videtur uſus de volatu. ſic Fama volucri volatu *praegreſſa diem* Stat. v. Silv. I. 106. & Sueton. Aug. XCVII. *Aquila ſaepe eum circumvolavit, transgreſſaque in vicinam aedem ſuper nomen Agrippae ad primam literam ſedit.* ubi eſt pro *transvolare.* quia tamen paſſim hoc vocabulo utebantur de trajectu fluminis vel maris, licet hoc Aſinius Pollio culpaverit in Salluſtio, *tamen auctoritas vetuſtatis liberiorem loquendi uſum dedit*, teſte Nonio p. 452. hinc Livius, Tacitus, Suetonius, & alii ſaepius uſi, ita ut quaſi proprium ſit factum in ea re verbum, ideoque veroſimilius *transgreſſa* eſſe a gloſſatore, qui explicabat τὸ *translapſa*, verbum rarum, & quo olim caruerat Theſaurus Fabri, nunc vero novae editioni additum, cum interpretatione *durchvaren.* cum ſit ſuper volare, & volatu trajicere. & deberet verti *hin uber fliegen. lapſus volucrum* dixit & Cicero II. de Nat. Deor. 39. & Harpyis tribuit Virgil. III. Aeneid. 225. ubi Servius ait, celeritatem verbo illo ſignificari. de Fama, quae volucris, Ovid. IV. ex Pont. IV. 16.

Fama per inmenſas aëre lapſa vias.

quare hic *tranſlapſa* melius quadrat, quam *transgreſſa. uno volatu tranſilire* dixit & Lib. II. 168. BURM.

377. *Forte decorus*] *fronte* unus Ambroſ. & Florent. mox pro *Caycis*, Scaliger conjiciebat *Cheruſcis.* Gyrald. & Lucenſ. antiquiſſimi *Caucis.* prim. Vatic. aliique multi, *Chaucis.* lege *Caücis.* ſic & *Suēvos* pro *Suevis* dicebant. apud Lucan. I. 463. quoque ſcribendum puto, *crinigeros bellis arcere Caücos.* nam libri veteres *Caycos.* Graecis modo Καῦχοι, modo Καῦκοι. modo etiam Χαῦκοι. apud Latinos etiam ſcripti codices ſibi non conſtant. HEINS.

379. *Caycis*] Iidem ſunt Cauci apud Tacitum. hae vero literae valde mutabiles, etiam in Pandectis. ſic ſupra *Elyſam*, quam *Eluſam* maluit Lucanus,

Et vos crinigeros bellis arcere Caycos
Oppoſiti. CLAVER. *Coaccis* Lovan. vid. Schildium de Caucis cap. I. pag. 3.

381. *His tribuit Reges*] Ita jam viri docti ſcribendum monuerunt. priſca exemplaria confirmaut. τὸ *leges* praeceſſerat. nummus Hadriani REX PARTHIS

Militet ut noſtris detonſa Sycambria ſignis.
Laeta ſubit Romam pietas, & gaudia paene
Moverunt lacrimas, tantoque exſultat alumno.
Sic armenta ſuo jam defenſante juvenco,
Celſius adſurgunt erectae cornua matri.
Sic jam terribilem ſtabulis, dominumque ferarum;
Creſcere miratur genetrix Maſſyla leonem.
Dimovit nebulam, juvenique adparuit ingens.
Tum ſic orſa loqui: Quantum te Principe poſſim;
Non longinqua docent: domito quod Saxone Tethys
Mitior, aut fracto ſecura Britannia Picto.
Ante pedes humili Franco triſtique Suëvo
Perfruor: & noſtrum video, Germanice, Rhenum.
Sed quid agam? diſcors Oriens felicibus actis
Invidet, atque alio Phoebi de cardine ſurgunt
Crimina, ne toto conſpiret corpore regnum.
Gildonis taceo magna cum laude repertam
Perfidiam, & fretos Eoo robore Mauros.
Quam ſuſpecta fames, quantum diſcriminis Urbi!
Ni tua vel ſoceri numquam non provida virtus
Auſtralem Arctois penſaſſet frugibus annum.
Invectae Rhodani Tiberina per oſtia claſſes,

Ci-

THIS DATUS. exempla multa in Hiſtoria Auguſta, alibique. HEINS. *tribuit leges* edd. Vicet. Parm. Ald. & aliae. *ſanxit* Oxon. *obſide inducto* Lovan.

383. *Detonſa Sycambria*] Franci noſtri iſtius gentis fuere quodammodo adfines. inde B. Remigius ad Clodoveum Franciae Regem, *mitis pone colla Sicamber*. habuimus autem crinigeros reges. imo Sidonius, *ſtatuit Celtica nobilitas ſeu patriam dimittere ſeu capillos*. Quidam efferunt *Sygambria*. ego hac in re Graeculis non fido, qui Συγάμβυς & Συγάμβρυς nobis obtruſere. CLAVER. vide ad Ovid. I. Faſt. 645. *militet in noſtris*. Oxon.

386. *Defenſante*] *defendente* vel *defenſata* marg. Iſingr. & Pulm. *deceſſante* & emendatum *defendente* Lovan. *deſcendente* Vicetin. & Parm. *ſic armata* Exc. Wolf.

391. *Poſſim*] *poſſum* Oxon. Jun. alt. Vicet. Parm. Junt. Ald. *poſſem* Jun.

392. *Non longinqua*] Gyrald. *Nos*. τὸ *longinqua* cum *Tethys* conſtruendum. HEINS. Voluerat & *Num*. ego *non* retineo, & cum Barthio in ed. pr. res nuper actas explico. *longinquus* enim & de tempore & de loco dicitur, quod ſatis notum. vid. ad Idyll. I. 27. bella vero & acta, quae ſequuntur, paſſim in Stilichonis laudem ingerit Poëta. *domito jam Saxone* Leid. *ſ Saxone* Jun. quod pro *quae* capiebat Heinſius. deinde *fracto S. B. Brito* Vicetin. ſed Schedae Gudianae & MS. Pulm. *ſtrato Picto*. vid. ad IV. Conſ. Hon. 318. ubi eadem diverſitas. ſequenti verſu pro *Franco*, *fracto* habebat Lovan. Jun. Oxon. Leid. & Exc. Wolf. *triſtive* etiam Jun. BURM.

396. *Actis*] *armis* Oxon.

397. *De cardine*] *de carmine* Jun.

398. *Corpore*] In membranis ſic, vel *ordine*. DELR. *ordine* Jun.

399. *Receptam*] *repertam* Oxon. vid. ſupr. vs. 88. certe jure miram lectionem vocat Barthius *receptam perfidiam*, pro dejecta, ulta. Heinſius tentaverat *repreſſam*, *retectam*. ſed *repertam* unice verum. centies vero *receptus* & *repertus* commutata. vid. ad Ovid. V. Met. 572. infr. Lib. II. 589. & Bell. Gildon. 264. BURM.

401. *Quae ſuſcepta fames*] Moguntin. *Quae ſuſpecta*. Vetus liber, *Quam ſuſpecta*. DELR. *Quae ſuſpecta* Iſingr. Gyrald. & quindecim alii. totidem, *Quam ſuſpecta*. quod verum. Petav. *Quae ſuſtenta*. etiam bene. *penſaſſent* pro *penſaſſet* Junian. HEINS. vide ſupra v. 65.

Urbi] *Urbis* Jun. Oxon. duo.

404. *Rhodani*] vetus liber, *Rhodano*. DELR. prim. Vatic. & duodecim alii, *Rhodamo*. probe. *Rhoda-*

num

Cinyphiisque ferax Araris ſucceſſit ariſtis.
Teutonicus vomer, Pyrenaeique juvenci
Sudavere mihi. ſegetes mirantur Hiberas
Horrea: nec Libyae ſenſerunt damna rebellis
Jam Tranſalpina contenti meſſe Quirites.
Ille quidem ſolvit meritas (ſcit Tabraca) poenas.
Ut pereat, quicumque tuis conflixerit armis!
Ecce repens îsdem clades a partibus exit,
Terroriſque minus, ſed plus habitura pudoris,
Eutropius Conſul. pridem tolerare fatemur
Hoc genus, Arſacio poſtquam ſe regia faſtu
Suſtulit, & noſtros corrupit Parthia mores.
Praefecti ſed adhuc gemmis, veſtique dabantur
Cuſtodes, ſacroque adhibere ſilentia ſomno.
Militia Eunuchi numquam transgreſſa cubile,
Non vita ſpondente fidem, ſed inertia tutum
Mentis pignus erat. ſecreta monilia ſervent,
Ornatus curent Tyrios: a fronte recedant
Imperii. tenero tractari pectore neſcit
Publica majeſtas. numquam vel in aequore puppim
Vidimus eunuchi clavo parere magiſtri.

Nos

num Pricaeanus. HEINS. *Rhodanos*. Jun. *Rhodan̄*. Oxon. a m. s. ſed *Rhodani claſſes* ſunt Gallicae. alia lectio ambiguum facit ſenſum. *Rhodano* Vicet. Parm. vid. III. Stilich. 393. BURM.

405. *Cinyphiiſque*] *Ciniferiſque* Jun. *Cyniphеisque* Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſing.

Pyrenaeique] *Pnireteique* Exc. Wolf.

410. *Tabraca*] *Tabrica* Leid. & Voſſ. ſed Lovan. utramque lectionem habet. *Trabraca* Vicetin. & Parm. & *meritas ſolvit* ed. Iſingr. Gryph. Raphel.

Ut pereat] *prout pereat* Lovan.

11. *Conflixerit*] *confluxerit* Jun.

412. *Ecce recens*] *repens* Gyrald. Lucenſ. & pr. Vatic. ſic *repens clamor* bell. Getic. 460. & *repens fragor* II. de Rap. 152. frequens hoc peccatum apud alios etiam ſcriptores. mox, *clades ab eisdem partibus* unus Mediceus aliquanto rotundius. HEINS. de *recens* & *repens* vid. ad Val. Fl. II. 91.

414. *Tolerare fatemur*] *toleraſſe* Lovan. *fatetur* Jun.

418. *Silentia*] Erant itaque Eunuchi *Silentiarii*, qui ceterorum ſervorum murmur cohibebant, de quibus agitur in tit. Cod. Juſt. de Silentiariis & Decurionibus eorum. DELR.

419. *Militia Eunuchis numquam progreſſa cubile*] Quoniam Eunuchis cubilium ſervandorum cura incumbebat, ait auctor Ethymologiae εὐνοῦχοι ἀπὸ τοῦ τὴν εὐνὴν ἔχειν, καὶ ἐπιμελεῖσθαι καὶ φυλάττειν. Porro Eunuchos longe aptiores eſſe ad rerum corporiſque cuſtodias, quam viros, Xenophon Cyri Παιδείας ζ ſub finem probat. ubi etiam eleganter eos laudat. DELR. Haec innuunt Eutropium fuiſſe πρόκοιτον, ut Suidas loquitur. imo fuit Praepoſitus ſacri cubiculi. CLAVER. *progreſſa cubili* Oxon. & ita Barthius, pro egreſſa explicans *progreſſa cubile* alter. Oxon. & duo Leid. Vicet. Parm Junt. Ald. Gryph. Colin. & aliae, ut & marg. Iſingr. & Pulm. *praegreſſa cubile* Raphel. *transgreſſa* ex Mediceo dedit Heinſius. deinde *nec vita* Oxon. *non vita ſplendente fides* Barthius. ego nihil moveo. BURM.

420. *Sed inertia tantum*] Iſingr. prim. Vatic. & Florent. S. Marci cum Pricaeano, *tutum*. recte. Patavin. Eccleſ. Cathedr. *rarum*. HEINS.

421. *Servent*] *ſervet* Vicet. Parm.

422. *A fronte recedant Imperii*] Vulgati quidam, *a ſorte*. DELR. duo ex noſtris & Delrianus, *a ſortes*. ſic *ſors imperii* apud Ovid. III. Faſt. 379.

Sed memor imperii ſortem conſiſtere in illis. HEINS.

425. *Vidimus Eunuchi clavo parere magiſtri*] *clavo magiſtro* prim. Vatic. HEINS. *Eunucho* Jun. *puppem* vel *claſſem*

Nos adeo ſperni faciles? orbisque carina
Vilior? Auroram ſane, quae talia ferre
Gaudet, & adſuetas ſceptris muliebribus urbes
Poſſideant. quid belliferam communibus urunt
Italiam maculis, nocituraque probra ſeveris
Admiſcent populis? peregrina piacula forti
Pellantur longe Latio, nec tranſeat Alpes
Dedecus. in ſolis, quibus exſtitit, haereat arvis.
Scribat Halys, ſcribat famae contemtor Orontes.
Per te, perque tuos obteſtor, Roma, triumphos,
Neſciat hoc Thybris, numquam poſcentibus olim
Qui dare Dentatis annos Fabiisque ſolebat.
Martius eunuchi repetet ſuffragia campus?
Aemilios inter, ſervatoresque Camillos
Eutropius? jam Chryſogonis tua, Brute, poteſtas,
Narciſſisque datur? natos hoc dedere poenae
Profuit, & miſero civem praeponere patri?
Hoc mihi Janiculo poſitis Etruria caſtris
Quaeſiit, & tantum fluvio Porſenna remotus?
Hoc meruit vel ponte Cocles, vel Mucius igne?
Viſceribus fruſtra caſtum Lucretia ferrum

Mer-

claſſem Oxon. *pendere Tyranni* Jun. forte, *Eunucho clavi parere magiſtro.* BURM.

427. *Auroram*] Herodes a Trebellio dicitur homo omnium delicatiſſimus & prorſus orientalis luxuriae. ad haec Juvenalis, *in Tiberim Syrius defluxit Orontes.* CLAVER.

Aurora certe eſt] Sic vulgo legitur nullo ſenſu. in veteri vero libro, *Aurora ſane quae.* virgula tamen denotans *m* ſupra poſterius *a* in *Aurora* poſita, cultro a quopiam nebulone. ut in meo veterrimo codice facile apparet, eraſa fuit. eam nihilominus ut retineamus, ſententia & mens poëtae exigunt: tuncque hoc modo diſpungam: *Auroram ſane, quae talia ferre Gaudet, & aſſuetas ſceptris muliebribus urbes Poſſideant.* DELR. *Auroram ſane*, cum Claverio & Delrio noſtri potiores. Raphelengius, *Auroram certe.* vulgo *Aurora certe eſt.* Patavin. *Auroram ſaltem.* quomodo & pro diverſa lectione primus Vaticanus. Junianus etiam, *Gaudeat aſſuetas* per appoſitionem. *Auroram urbes.* eleganter. dictum bello Gildon. 136. HEINS. *Aurora ſane* Ald. *Auroram certe eſt* Colin. *ſane* Exc. Wolff.

429. *Quid belliferam*] *qui* Vicetin. & Parm.

430. *Nocituraque*] *nocturnaque* marg. Iſingr. probavit Barthius in priori editione.

431. *Piacula*] vel *pericula* Oxon. vid. ad Ovid. II. Met. 565. & II. in Eutrop. 596. BURM.

432. *Nec tranſeat*] *ne* vulgo editi.

433. *Quibus exſtitit*] *exiit* malebat olim Heinſius. *horreat arvis* Oxon.

434. *Scribat famae*] *famae ſcribat* Oxon. Leid. *formae* marg. Iſingr. Leid. m. pr. *Alis* etiam Lovan. & Exc. Wolff. *Oruntes* Voſſ.

435. *Roma*] *fama* Oxon. a m. pr.

436. *Neſciat*] vel *Neſciet* Oxon. *paſcentibus* Jun. *nunquid poſcentibus* Lovan. a m. pr.

437. *Annos*] *animos* Exc. Wolff.

438. *Martius Eunuchi repetat*] non *repetit* meliores ſcripti & Ald. deinde cum iisdem legendum, *natos* pro *natis.* Forte etiam emendandum, *quo dedere poenae Profuit.* prior certe Moreti, *quid natos.* etiam bene. HEINS. *repetet* Iſingr. Gryph. Raph. poſt hunc verſum in Vicetin. ſequebantur hoc ordine verſus: vs. 443. 444. 445. 439. 440. 441. 442. *natos hic* Oxon. m. pr. vide ſupr. vs. 45.

439. *Servatoresque*] forte, *bellatoresque.* HEINS.

440. *Chryſogonis*] Chryſogonus Syllae libertus. DELR.

442. *Patri*] *fratri* Vicetin.

443. *Hoc mihi*] *Num mihi* Oxon. ſequentem verſum ignorat Lovan.

445. *Ponte*] *ſponte* Leid.

447.

Merſit, & adtonitum tranavit Cloelia Thybrim?
Eutropio faſces adſervabantur ademti
Tarquiniis? quemcumque meae vexere curules,
Laxato veniat ſocium averſatus Averno.
Inpenſi ſacris Decii prorumpite buſtis,
Torquatique truces, animoſaque pauperis umbra
Fabricii: tuque ô, ſi forte inferna piorum
Jugera, & Elyſias ſcindis, Serrane, novales.
Poeno Scipiade, Poeno praeclare Lutati,
Sicania, Marcelle, ferox. gens Claudia ſurgat,
Et Curii ſeries: & qui ſub jure negaſti
Vivere Caeſareo, parvo procede ſepulcro,
Eutropium paſſure, Cato. remeate tenebris
Agmina Brutorum, Corvinorumque catervae.
Eunuchi veſtros habitus, inſignia ſumunt
Ambigui Romana mares. rapuere tremendas
Hannibali Pyrrhoque togas. flabella peroſi
Adſpirant trabeis. jam non umbracula geſtant

Vir-

447. *Merſit*] Junianus *Merſerit.* puto,

Merſerit? adtonitum tranarit Cloelia Thybrin?

Thybrin certe Oiſelianus. mox pro *faſces adſervabantur*, tertius Vaticanus, *an ſervabantur. obſervabantur* Oiſelianus, & undecim alii cum Aldo. HEINS. *aſſervabantur* Oxon. m. s. *obſervabuntur* Jun. Exc. Wolff. Vicet. Parm. Junt. *conſervabantur* Voſſ. mox pro *quemcumque*, *quicumque* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. *quocumque* Jun. *quemcumque* Iſingr.

Cloelia] *Chaelia* Iſingr. *Coelia* Oxon. duo, Lovan. Exc. Wolff. *Coelya* Voſſiani duo. *Coclia* Vicetin. *Chlaelia* Gryph.

450. *Socii ſpectator Averno*] Vir magnus *ſocci.* nolim factum. primus Vaticanus, *ſocium averſatus.* bene. Mazarin. *ſocii ſpeculator.* HEINS.

451. *Inpenſi*] Cui rei? an ſacris? ſed hoc cum *buſtis* niſi conjungatur, ambiguam facit ſententiam. nec quibus ſacris ſe inpenderint Decii, ſcio. Devoverunt ſe non propter ſacra polluta, aut ſimile quid; ſed ut morte ſua ſervarent patriam. forte, *Inpenſi patriae Decii pr. buſtis.* de verbo *inpendere* diximus jam ad Val. Flacc. IV. 581. & ſupr. Conſ. Mall. 66. ubi vide. Lucan. II. 382.

Naturamque ſequi patriaeque inpendere vitam.

inſenſi Vicetin. BURM.

452. *Truces*] *duces* Jun. vid. IV. Cons. Hon. 450.

453. *Piorum*] *priorum* Exc. Wolff.

454. *Elyſias*] *Eliſios* Oxon. *Serane* Ald.

455. *Poeno Scipiade*] *Scipiadae.* quos ſemper conjungit. vid. Conſ. Olybr. 149. I. de laud. Stilich. 380. & alibi. ceterum tam ex hoc loco quam numinis & ſaxis antiquis patet, fruſtra eos eſſe, qui pro *Lutatio*, *Luctatium* nobis obtrudunt. Silius VI. 687.

Poſſeſſor pelagi pronaque Lutatius aura
Captivas puppes ad litora victor agebat.

ſic vere prima editio & ſcripti. vulgo *prona Luctatius.* mox pro *Curii veteres* plerique antiqui codices, *ſeries.* optime. pro familia aut gente. noſter Laude Serenae 56. *ſeries bis fontibus Aelia fluxit.* IV. Conſ. Honor. 20. *nec tantae vilior undae Promeruit ſeriem gentis.* apud Lucanum IV. 823. *Caeſareaeque domus ſeries.* atque ita paſſim poëtae. HEINS. In uno Florentino: *Poenos Scipiadae*, *Poenos praedate Lutati.* Vicetina editio habet etiam *ſeries*, ut & Exc. Wolff.

Lutati] Hic Romanus bellator vix nomen integrum ſervaſſet, niſi ope Claudiani. In hiſtoriis fere *Luctantium* reperias. videtur autem deduci a *luto.* CLAVER.

457. *Negaſti*] *neganti* Oxon.

458. *Parvo*] Epigramma de ſepulchro Catonis apud Pithoeum Lib. III. pag. 87.

Ne mirere ſacri deformia buſta Catonis:
Viſuntur magni parva ſepulchra Jovis.

aliud adduxit Barthius. BURM.

462. *Tremendas*] *verendas* marg. Iſingr. ſed intempeſtiva mentio togarum, quum paludati erant imperatores. BURM.

464. *Umbracula geſtant*] MS. meus, *tollunt.* DELR.

Virginibus, Latias auſi vibrare ſecures.
Linquite femineas, infelix turba, latebras,
Alter quos pepulit ſexus, nec ſuſcipit alter.
Exſecti Veneris ſtimulos, & vulnere caſti.
Mixta duplex aetas, inter puerumque ſenemque
Nil medium; falſi conplete ſedilia Patres.
Ite novi proceres, infecundoque Senatu
Eutropium ſtipate ducem. celebrate tribunal
Pro thalamis. verſo jam diſcite more curules,
Non matrum pilenta ſequi. neu priſca revolvam,
Neu numerem, quantis injuria mille per annos
Sit retro ducibus: quanti foedabitur aevi
Canities! unam ſubeant quot ſecula culpam!
Inter Arinthaei faſtus, & nomen herile
Servus erit, dominoque ſuos aequalis honores
Inſeret. heu, ſemper Ptolemaei noxia mundo
Mancipia! en alio laedor graviore Pothino.
En patior majus Phario ſcelus. ille cruorem
Conſulis unius Pellaeis enſibus hauſit:

In-

DELR. *tollunt* ſcripti fere omnes, praeter primum & tertium Vaticanos. III. Conſ. Honor. 138. *Pars volucres tollunt aquilas. tolli faſces* dixit Conſ. Olybr. 233. HEINS. Pro *adſpirant* Lovan. a m. pr. *aſpiciunt. tollunt* Exc. Wolff.

467. *Quos*] *quo* Jun. *nec ſuſpicit* Voſſian.

468. *Stimulos*] *ſtimulis* Oxon. a m. pr. Exc. Wolff. & manus docta ad Vicetinam editionem. locum corruptum puto, nam *exſecti ſtimulos* eleganter dici dubito. an *Experti V. s. ſed vulnere caſti?* BURM.

469. *Mixta duplex aetas*] Hic diſtinguendum. deinde *nil medium* conjunge cum τῷ *inter puerumque ſenemque*. inter ſenes enim juvenesque medii viri. eunuchi autem viri non ſunt. vulgata diſtinctio Cl. Barthium decepit. HEINS. *inter juvenemque ſenemque* Voſſ.

470. *Complete*] *complere* Oxon.

472. *Eutropium*] Deerat hic verſus Oxonienſi.

475. *Neu numerem quantis*] Interpunge hoc modo:
Neu numerem; quantis injuria mille per annos,
Fit retro ducibus!
deinde *ſubeunt*, non *ſubeant* ſcripti. mox, *Arinthaei faſtus* a Claverianis libris eſt. noſtri *faſtos*, praeter Gyraldinum, ſec. Mediceum, Patav. & alios duos aut tres, qui *faſtus* cum priſcis editionibus agnoſcunt. infra v. 489. *contagia faſtibus oro Defendas ignava tuis*, cum veteri libro. ubi plura. adde notas ad Naſon. Faſt. I. II. & ſupra ad IV. Conſ. Honor. 155. HEINS. *nec priſca* Oxon. duo. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph. Raph. *ne* Lovan. *ne numerem* Jun. *nec numerem* Oxon. mox, *ſit retro divitibus* Jun. alter. *tot ſecula* Jun. *quanti ſedabitur* Exc. Wolf.

478. *Arinthaei*] *Arcterii*, *Ariſtei*, *Arithei*, *Areſtei* codices varie exhibent. *Arinthaeus* Conſul fuit cum Modeſto A. Chriſti CCCLXIII. BURM.

Faſtus] vetus liber, *faſtos*. ait, ejusdem Eutropii nomen inter ſervos Arinthei, & inter conſules in faſtis conſularibus legetur. DELR. *Faſtus* MS. haec vero antiqua lectio fecit, ut hunc locum vir, hodie religioſi ordinis & adprime eruditus, non facile perciperet, ut ex ipſius notis comperias. At Cujacius manu ſua adſerens hanc vocem, ſubjunxit ex Agroetio probari, citavitque Lucani verſum, ubi accipitur pro Faſtis conſularibus. Ego *faſtos* in altero codice inveni; ſed mutare non ſuſtinui, victus tanti viri auctoritate, & reverentia, cum in excuſis etiam ita legatur. CLAVER.

479. *Aequalis*] *aequabit* marg. Iſing. & mox *Inſerit* Pulm. *ſemper P. noxia*, *ſemper* Oxon. *Ptolemaei regia* Lovan.

481. *Laedor*] *laedi* Jun. *Photino* perperam aliae editiones. *Fotino* Vicet.

482. *En patior*] Non *Et* ſeptem libri. pro *Pellaeis* ſequenti verſu Rubenius, & Pomponii Laeti excerpta, *Lageis*. utrumque probum. HEINS.

 484.

Inquinat hic omnes. ſi nil privata movebunt,
At tu principibus, noſtrae tu proſpice cauſſae,
Regalesque averte notas. hunc adſpicit unum
Aula magiſtratum: vobis Patribusque recurrit
Hic alternus honos. in crimen euntibus annis
Parce, quater Conſul. contagia faſcibus oro
Defendas ignava tuis: neu tradita libris
Nomina, veſtitusque meos, quibus omne, quod ambit
Oceanus, domui, tanta caligine mergi
Calcarique ſinas. nam quae jam bella geramus
Mollibus auſpiciis? quae jam connubia prolem,
Vel frugem latura ſeges? quid fertile terris,
Quid plenum ſterili poſſit ſub Conſule naſci?
Eunuchi ſi jura dabunt, legesque tenebunt,
Ducant penſa viri, mutatoque ordine rerum
Vivat Amazonio confuſa licentia ritu.

Quid

484. *Privata movebunt*] *movebant.* deinde pro *proſpice* quindecim libri, *conſpice.* tres, *circumſpice.* alter Moreti, *conſule.* quod placet. ut bell. Get. 96. *Conſulitur dum Roma tibi.* & Lib. II. de Laud. Stil. 41. *haec longe ſola remotis Conſulit. veſtrae* etiam, non *noſtrae* Lucenſis. ſequor. mox *averte*, pro *adverte* legendum ſcripti meliores monent. bell. Gildon. 430. *civiles abolete notas.* bell. Getic. 561.

——— obſeſſi principis armis
Excuſate nefas, deploratumque Timavo
Vulnus, & Alpinum gladiis abolete pudorem.

denique *aſpicit* pro *accipit* duo Pulmanniani & ſeptem ex noſtris cum primo Vaticano. HEINS. *manebunt* Vicet. forte pro *monebunt. At nunc principibus* Voſſian. porro *conſpice cerae*, vel *proſpice cauſae* Lovan. quod ultimum eſt in Exc. Wolf. illud *cerae* blanditur, ut intelligat tabulas, in quas nomina magiſtratuum referebant. lege modo, *noſtrae tu conſule cerae.* inſr. II. in Eutr. 92. in ſcriptis eſt, *huic ceras & clauſa palatia mandat.* mox *tradita libris nomina* dicit. & hic poſtea *Primicerii. regalisque averte* Vicet. *regalesque notas adverte* Oxon. *accipit* etiam Vicet. Parm. Ald. Iſingr. BURM.

487. *Vobis*] *nobis* Leid. *noſtris* Jun. mox, *alternus amor* Oxon.

489. *Quater*] *pater* Oxon. a m. prim. Exc. Wolf. & ed. Vicetin. *pace pater* Parm. ſimilis aberratio ſupr. in Conſ. Mall. 259.

Contagia faſcibus oro] Tholoſ. *faſtibus*, quomodo olim conjeceram. ſic *labem faſtis* Varronem vocat Sillus VIII. 256. HEINS.

490. *Tradita libris Omina*] Lege *Nomina* cum priori Leidenſi, & quinque aliis. duo, *Homina.* alii, *Omnia.* Conſules anno nomen dediſſe, quod faſtis insereretur, quis neſcit? infra praef. Lib. II. 13.

Ablato penitus reſpirant nomine faſti.

IV. Conſ. Honor. 154.

ſignas poſito modo nomine faſtos.

Lucan. II. 645.

At vos qui Latios ſignatis nomine faſtos.

Lib. V. 5.

Inſtabatque dies, qui dat nova nomina faſtis.

plura exempla congerere non foret arduum. mox opinor legi debere:

——— nam quae tam bella gerantur
Mollibus auſpiciis, pro *jam*. HEINS.

492. *Domui tanta*] *tanta dni* Jun.

493 *Bella geramus*] non *feramus*, ſcripti potiores. mox pro *aut quae connubia*, Vatic. *quae jam* cum tribus aliis. deinde, *vel frugem* pro *aut* iidem ſcripti, & *latura ſeges* Iſingr. prim. Vatic. & Mazar. ut ſupra *nulla colono Reponſura ſeges.* HEINS. *bella geremus* MS. Pulman. *ſequamur* in alio. & *quae connubia* Voſſ.

495. *Latura ſeges*] *laturus ager* Iſingr.

496. *Plenum*] MS. meus, *pulchrum.* DELR. ita & Pulm. ſimilis diſcrepantia apud Ovid. II. Met. 804. BURM.

Poſſit] *poterit* Oxon. a m. s.

499. *Amazonio confuſa licentia ritu*] Gyrald. & Lucenſ. *ſiſtro.* optime. quamquam vulgatam lectio-

Quid trahor ulterius! Stilicho, quid vincere differs,
Dum certare pudet? neſcis, quod turpior hoſtis
Laetitia majore cadit? piratica Magnum
Erigit: inluſtrat ſervilis laurea Craſſum.
Adnuis. agnoſco fremitum, quo palluit Eurus,
Quo Mauri Gildoque ruit. quid Martia ſigna
Sollicitas? non eſt jaculis haſtisve petendus:
Conſcia ſuccumbent, audito verbere, terga.
Ut Scytha poſt multos rediens exercitus annos,
Cum ſibi ſervilis pro finibus obvia pubes
Iret, & arceret dominos tellure reverſos,
Armatam oſtenſis aciem fudere flagellis.
Notus ab inceptis ignobile repulit horror
Vulgus, & adductus ſub verbere torpuit enſis.

ctionem iſta Statiana ex Achill. Lib. I. 352. videntur confirmare,

——— *arcumque animoſa petebat*
Ferre, & Amazonio connubia pellere ritu.

ſed non dubito, quin altera ſcriptura ſit a ſecunda manu ipſius Claudiani. Amazonas ſiſtris in bello uſas qui moneat non ſcio, praeter unum Iſidorum Orig. II. cap. 21. *Siſtrum ab inventrice vocatum. Iſis enim Aegyptiorum regina id genus inveniſſe perbibetur. Inde & hoc mulieres percutiunt, quia inventrix hujus generis eſt mulier. Unde & apud Amazonas ſiſtro ad bellum feminarum exercitus vocabatur.* Aegyptios quidem ſiſtris in bello uſos notum. hinc illud Maronis VIII. 696. de Cleopatra, *patrio vocat agmina ſiſtro.* Marcianus Capella Lib. IX. *calamos* dat Amazonibus, non *ſiſtra. Quid Amazones? nonne ad calamos arma tractabant. quarum una, quae concipiendi ſtudio venerat, cum Alexandrum ſalutaret, donata tibicine, ut magno munere, gratulata diſceſſit.* HEINS. Sed ſi *ſiſtro* recipiendum, malim etiam *confiſa*, ut ſiſtro plus fidat, quam armis. BURM.

500. *Quid vincere differt*] MS. meus *differs.* DELR. Immo *differs* cum libris. vidit Barthius. ſequenti verſu pro *certare pudet*, prim. Vatic. Oiſel. & Mazar. *fugis.* recte. Rottendorphianus, *fugas.* infra praefat. Lib. II. 44.

Et te nunc inopem dives amare fugit.

ſic ſcriptus. Ovid. Epiſt. IX. 75.

Non fugis, Alcide, victricem mille laborum
Raſilibus calathis inpoſuiſſe manum.

quae membranarum lectio. ubi plura. vulgo *pudet.* ſic *fuge quaerere*, & *fuge ſuſpicari*, apud Horat. HEINS. *differs* Exc. Wolf.

502. *Cadit*] *cadet* duo Pulm. Oxon. Leid. Lovan. ed. Vicet. & Parm.

503. *Erigit*] *Egerit* Jun.

504. *Adnuis*] *At vix agnoſcit* marg. Iſing. *animus* corrupte Vicet. *fremitu* Leid. *palluit Ebr*. Jun. *Hemus* & emendatum *Hebrus* Oxon. *Hebrus* Oxon. alter. *Eurus* & *Hebrus* ſaepe confuſi. an *Eunus?* qui belli ſervilis dux fuit. vid. Flor. III. 19. BURM.

505. *Gildoque*] *gelidoque* Leid.

509. *Servilis pubes*] Conſule Juſtinum & Florum. ſed enim Lat. Pacatus Drepanius Proconſul in Panegyri habita Romae coram Theodoſio Magno poſt victoriam Maximi tyranni ita loquitur. *Nam ſi olim domini adverſum rebelles ſervos dimicaturi flagra in aciem detulerunt, tantaque vis conſcientiae fuit, ut ab inermibus verterentur armati, & qui obtulerant mortibus pectora, darent terga verberibus, nonne quoque legionibus otioſis rem totam viſu egiſſes?* Hunc ſane auctorem poëta noſter evolverat, ut infinitis locis olim notavi. CLAVER.

Finibus] *funibus* marg. Marcilii.

511. *Armatam*] *Attonitam* cod. Barth. *offenſis* Leid.

512. *Ignobile*] *immobile* ed. Vicet. quae & *ſub inceptis.*

513. *Obductus*] Quidam *addictus.* vetus liber, *adductus.* fortaſſis, *eductus.* DELR. *addictus* in optimo ac veteri codice, cum alias *adductus*, *eductus*, *obductus.* Eſt vero haec noſtra lectio e juris fontibus petita. nam olim quidam nexi in ſervitutem creditoribus addicebantur. Quintilianus Lib. III. ait, *Aliud eſt ſervum eſſe, aliud ſervire, qualis eſſe quaeſtio in addictis ſolet.* CLAVER. *Adſtrictus ſub verbere torpuit enſis* tres libri. Ovid. IV. Faſt. 929.

Atque aliquis cupiens vagina ducere ferrum,
Adſtrictum longa ſentiat eſſe mora.

Stat. Theb. III. 446. *motos capulis adſtringeret enſes.* Iſingrini tamen codex & octo alii, *adductus*, etiam pro-

probe. annuente & Barthio. quomodo & primus Vaticanus pro diverſa lectione, qui in ipſo contextu *addictus*. multi *abductus*. Oiſelianus *addicta ſub verbere corruit enſis*. *eductus* fruſtra a Delrio caſtigatur. ſic *adductae habenae* apud poëtas. Ovid. I. Faſt. 575.

——— *adductaque clava trinodis*
Ter quater adverſi ſedit in ore viri.

Claverius *addictus* malit pro ſervili, quod ex noſtris libris multi confirmant. Quintilianus milite Mariano: *Et ille tamen, quamquam hoc flagitium conatus in addicto ac poenae ſervo & vix libero videbatur*. *ſub verbera* Gyraldi liber. probe. nondum enim vapulabant. ſic *ſub noctem*, pro imminente nocte, & ſimilia. HEINS. Sed utrumque caſum praepoſitionem promiſcue & eadem ſignificatione regere, vidimus ad Ovid. XIX. Ep. 195. *ſub pulvere* Oxon. *adductus* vero unice verum. ſic *adducta ſecuris* Ovid. VI. Triſt. I. 5. Stat. VII. Theb. 545.

Ter, quater adducto per terga, per ilia ferro
Tranſigit. BURM.

CL.

CL. CLAUDIANI

LIBRI II

IN EUTROPIUM

PRAEFATIO.

QUi modo ſublimes rerum flectebat habenas
Patricius, rurſum verbera nota timet;
Et ſolitos tardae paſſurus compedis orbes,
In dominos vanas luget abiſſe minas.
Culmine dejectum vitae Fortuna priori

Praefatio haec mire elegans eſt ac lene fluit, ut facile appareat, quid in Elegis hic poëta valuerit. hic vero acriter inſtat, ut capitis damnetur Eutropius, jam capite minutus: neque Cyprio exſilio tot crimina expiari poſſe contendit. qua in re dicas forſitan, cantu ipſius eloquente, idem pene effectum, quod invectiva Ciceronis in Catilinam, nam Eunuchus tandem periit. quod tamen ex hoc Poëta non didiceris. Quoniam vero quidam literarum Antiſtes civiliter nimis accipit locum Socratis Lib. VI. ubi ait ὁ βασιλεὺς τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι ἐκέλευσεν, quae olim apud Zoſimum a me lecta ſunt, paucis expediam. Eutropius igitur, poſtquam Rufini ſpoliis ditatus teſſeram cum Stilichone confregit, Gainam ſtatim nactus eſt inimicum, qui data occaſione Targibilum ſibi clam adjunxit in Phrygia bellum excitaturum, atque ita Orientis imperium lento ac molli regimine debilitatum ad invidiam Eunuchi, terrore ſubito Geta perculit. Quare Gainas vir animoſus, ſed hujus rei conſcius, Arcadio ſignificat Eutropium eſſe totius mali originem, & quaſi noxae dedi poſtulat. Is, re cognita ad Eccleſiam confugit, unde, urgente Gaina, extractus, in Cyprum relegatur, dein quaſi per ludum fide Principis violata, e Cypro revocatus eſt, eique promiſſa ſecuritate in urbe Conſtantinopoli, aſtu maligno Calcedonem delatus eſt. ibique obtruncatus. Sed alii Graeci id ajunt factum Aureliano P. F. P. & aliis illuſtribus viris cognoſcentibus, nec ſine permiſſu Arcadii ab Eudoxia impulſi; non enim illa perpeti contumelias Eunuchi poterat, minati (quia non niſi filias pareret) ſe ipſam ad ſuos reducturum. ut ut ſit, non dubium eſt quin ad fata Eunuchi properanda mandatum principis vel vi vel precario acceſſerit. haec Elegia ſane multa Chryſoſtomo accepta refert, ut & liber primus. Haec vero ſcripta anno 399. CLAVER.

2. *Patricius*] Non ſolum Eunuchus hic fuit Conſul & Praefectus Praetorio, ſed Patricius, id eſt Principis pater, qui honor paternae poteſtatis nexibus exuit, niſi aliter a Principe caveatur, ac uni tantum cedit fulgori, id eſt Conſulatui; ſucceſſoris vero ambitionem non timet. Denique Patriciatus dignitas eſt homini coaeva, vide Caſſiod. & Inſtit. Juris. de Eutropio in Cod. Theod. *Paticiatus dignitate atque omnibus inferioribus ſpoliatum ſe eſſe cognoſcat.* vide reliqua. CLAVER.

Rurſum] *rurſus* editiones aliae.

3. *Et ſolitos*] *Et ſolios* Jun.

4. *In dominos*] Alias *Indomitos*. perperam & contra veteres codices. quorum alter habuit, *In domino*, quod forte intelligi queat de Arcadio, cui hic nebulo metum incuſſerit. Virgilius: *Talis in hoſte fuit*, id eſt, in hoſtem. ſed verius eſt dici *dominos* eos, qui olim ſervili monſtro tanquam mancipio uſi, quos omnes, ut conditionis ſuae deleret memoriam, crudelibus dolis inſectabatur. aut ſi mavis interpretari *dominos*, Stilichonem, & alios iſtius ordinis, cum quibus inimicitias exercuit, viros, non, ut iſte, ad ſervitutem, ſed ad dominationem natos. caeterum, ut ait Theophilus, φύσει ὁ δοῦλος τοῦ δεσπότου πολέμιος. vide & Feſtum. CLAVER. *In domitos* marg. Marcil. *In dominos varias* Lovan.

5. *Priori*] *priorem* Leid. a m. prim. *ſociata joco*

Reddidit, inſano jam ſatiata joco.
Scindere nunc alia meditatur ligna ſecuri,
Faſcibus & tandem vapulat ipſe ſuis.
Inlatas Conſul poenas ſe Conſule ſolvit,
Annus qui trabeas, hic dedit exſilium.
Infauſtum populis in ſe quoque vertitur omen.
Saevit in auctorem prodigioſus honos.
Ablato penitus reſpirant nomine faſti,
Maturamque luem ſanior aula vomit.

Diſ-

Lovan. a m. prim. *inſanum jam ſatiata joco* vel *loco* Voſſian. vid. Lib. I. 24.

7. *Securi*] Varia & multiplex alluſio in his elegis. CLAVER. vid. ſupr. I. 127.

9. *Illicitas*] Quia forte indignum erat quemquam aut exilio aut alia poena affici inito, nec dum finito conſulatu, quod etiam probatur ex Paneg. III. Stilich. ubi quisque poſt conſulatum judicio Senatus ſe ſubjicit, atque, ut idem ait, diſcrimen letale ſubit. Alter codex habuit *Illatas*, quod ne plane rejiciam, facit illud Martialis, *Et delator habet quod dabat exilium.* CLAVER. *Illatas* Claverius & quinque ex noſtris, vulgo, *Illicitas.* Barthius, *Illicitus.* paulo ante, *vapulat ipſe*, ſcripti, pro *ille.* HEINS.

10. *Exſilium*] Vereor ne quemadmodum Caecias nubes, ſic ego, dum hoc loco a celeberrimis quibusdam viris diſſentio, ad me attraham; ſed tanti eſt veritas, eas cunctas ut parvi faciam, dummodo errorem inveteratum ſuis animis eximi patiantur. Credunt Eutropium in Conſulatu necatum. quod, dicam paucis, eſt ὐκ χρηστιμὸν, ἀλλ᾽ ἄχρηστον. noſter enim Poëta, qui ejus tempore vixit, non occiſum, ſed in Cyprum relegatum fuiſſe ſcribit, haud dubie necis genus non praeteriturus ſilentio, ſi viliſſimum hoc mancipium interemptum foret. At, inquies, a Poëta hiſtoricam veritatem non exigi. recte quidem: verum tamen credibile non eſt, quemquam, quae lippis & tonſoribus erant notiſſima, fabularum involucris involuturum, eaque de quibus a quovis mendacii coargui potuiſſet. Deinde ſtat a Claudiani partibus Lex XVII. C. Th. de Poenis. cujus verba non adſcribam. liber in omnium manibus verſatur. qui volet, illum inſpiciat; inveniet, quae dixi, dilucide confirmari. Ne quem vero Socratis Lib. VI. Eccleſ. Hiſtor. cap. 5. locus perturbet, inſcribentis: Εὐτροπίου μὲν οὖν τότε τὴν ὕπατον ἀξίαν ἐγχειρίζοντος, διά τινα πλημμελήματα ὁ Βασιλεὺς τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι ἐκέλευσεν. operae pretium eſt, intelligere ei, qui Socratem contemnat, multum abeſſe, quin aſſentiar, cum eo quoque diſceptaturum me, qui Claudiani, imperatorii edicti auctoritatem elevandam cenſeat. Igitur credo ſic conciliari poſſe repugnantes, ut prima facie videtur, gravium ſcriptorum ſententias, ſi dicamus Socratem per τὴν κεφαλὴν famae dignitatisque ſtatum ſignificare, qua ratione dicunt juris auctores *capitis eos pati diminutionem*, qui libertatem vel civitatem vel familiam amittant, toto tit. D. de Capit. minut. deportatis vero, cum civitatem non retineant, caput minui certi juris eſt. §. III. Inſtit. de cap. diminut. deinde in dicta lege 17. cum ajunt Imperatores, *ad Cyprum inſulam perducatur, in qua tua ſublimitas relegatum eſſe cognoſcat*, vocem *relegatum* pro *deportatum* accipio, ſicut Jul. Paulus accepit Leg. V. §. I. D. de Cap. minutis Hanc meam conjecturam praefatae conſtitut. XVII. initium confirmat, quo Eutropii bona fiſco Principis addicuntur, quod non fieret profecto, ſi non deportatus foret; quia ſimpliciter relegatorum bona minime principis aerario vindicari Marcianus reſpondit Leg. III. D. de Interd. & releg. & deport. DELR.

11. *In ſe quoque vertitur omen*] *in ſe convertitur* Junianus. ut apud Lucan. I. 3.

In ſua victrici converſus viſcera ferro.

HEINS. utraque lectio defendi poſſet. Virg. II. 190. *Quod Di prius omen in ipſum Convertant.* contra *vertere in auctores pondera* Ovid. V. Faſtor. 42. BURM.

12. *In auctorem*] *in actorem* Leid. & Lovan.

13. *Ablato nomine*] In Cod. Theod. Arcad. & Honor. AA. Aureliano P. P. *Omnes res Eutropi, qui quondam Praepoſitus ſacri cubiculi fuit, aerarii noſtri calculis adjunximus, erepto ſplendore ejus, & conſulatu a tetra inluvie & a commemoratione nominis ejus & caenoſis ſordibus vindicato*, reliqua vide. Cicero in Philippicis ait, *Antonii Conſulatum ex omni monumentorum memoria revulſum.* Tacitus, *Nomen Piſonis radendum faſtis cenſuit.* Inde vero factum eſt, ut in Faſtis non reperiatur nomen Eutropii. nec ſine gratia videas apud Caſſiodorum (niſi id caſu evenerit) Manlio & Theodoro Coſſ. ut olim Julio & Caeſare Coſſ. vide Epigramma apud Sueton. & de

Diſſimulant ſocii, conjuratique recedunt;
  Procumbunt pariter cum duce tota cohors:
Non acie victi, non obſidione ſubacti,
  Ne pereant ritu, quo periere viri.
Concidit exiguae dementia vulnere chartae:
  Confecit ſaevum litera Martis opus.
Mollis feminea detruditur arce tyrannus,
  Et thalamo pulſus perdidit imperium.
Sic juvenis, nutante fide, veterique reducta
  Pellice, defletam linquit amica domum.
Canitiem largo raram de pulvere turpat,
  Et lacrimis rugas inplet, anile gemens:
Suppliciterque pias humilis proſtratus ad aras

Miti-

de Caninio Ciceronis dicterium. CLAVER. *Oblato* Jun. *abluto* Jun. alter a m. prim.

14. *Sanior aula*] *aura* Oxon. duo. Jun. Lovan. marg. Iſingr. edd. Vicet. Parm. Pulman. *movit* Junian. alter a m. prim.

16. *Procumbit*] recte tres libri *Procumbunt*. HEINS. *Procubuit* Oxon. a m. s. ſed *Procumbunt* unice verum. vide ad Ovid. I. Metam. 320. ita & Juſtin. XIV. 6. *filium Alexandri cum matre in arcem Amphipolitanam cuſtodiendos mittit.* Lib. XII. 5. *Parmenion cum Philota filio interficiuntur.* ita in priſcis legitur editionibus, nunc *interficitur.* & ita ille & alii saepe. in his enim locutionibus *cum* valet idem quod *&*, *atque* &c. praeterea pro *cum duce*, *judice* erat in Oxon. a m. prim. BURM.

17. *Non ſeditione coacti*] *deditione* quatuor ſcripti. alter Moreti, *ſubacti.* Ald. & Excerpta Puteanea, *obſidione coacti.* Lege, *deditione ſubacti*, vel etiam *obſidione*, ad imitationem Lucani Lib. IX. 272.

——— *meruiſtis judice vitam*
Caeſare, non armis, non obſidione ſubacti.

mox *Nec pereunt* prim. Vatic. aliique nonnulli. HEINS. *nec ſeditione* Oxon. ed. Vicetin. Iſingr. & aliae. mox, *pereunt* Oxon.

19. *Exiguae chartae*] Haec indicant Edictum ejusmodi paucis comprehendi, cujus formula, opinor, exſtat in Juliani Imp. Epiſtola: *Jubemus Anaſtaſium eo die, quo humanitatis noſtrae literas acceperit, urbe excedere.* CLAVER. Ita contra de Tiberio Juvenalis, *verboſa & grandis epiſtola venit a Capreis.* ſed hoc dignius exemplo Regum & J. Caeſaris, qui *brevi ſcriptura utebatur*, teſte Suetonio. BURM.

20. *Confecit*] Meus MS. *perfecit.* idem, *arce tyrannus.* DELR. *Et fecit* Leid. *Cum fecit* alt. & Lovan.

21. *Feminea arte*] Eudoxiae Auguſtae opera, quae ab Eutropio offenſa Pulcheriam & Arcadiam infantulas in ſinu gerens coram Imperatore, lacrimis obortis queſta eſt de impudentia Eunuchi. ſed in veteri codice legimus, *arce*, quod verius puto, quia ſupr. Lib. I. ſemivir in arcem rerum ſublatus dicitur, *ut arx feminea* ſit regimen diſcincti & enervis. CLAVER.

22. *Et thalamo pulſus*] *Ut* malit Barthius, qui perperam verſu proxime praecedenti, *feminea arte*, quae depravatorum codicum ſcriptura eſt, tuetur. *arce* enim libri meliores. vere. noſter IV. Conſ. Hon. 293.

Ancipites habeant arces, trepidique minentur.

ubi *arces* tyrannis proprie aſſignari monuimus. HEINS.

Perdidit] *prodidit* Junian.

23. *Sic juvenis, nutante fide*] *fluitante* Mazar. & Excerpta Remenſia. bell. Gildon. 247. *ſubſedit fluitante fide.* Tacit. Hiſtor. II. *Unde primum creditur Caecinae fides fluitaſſe.* HEINS. *mutante* Oxon. pro var. lect. An *juvenis amica*? de quo vide ad Phaedr. II. 2. an *juvenis fide mutante* in genitivo? forte recte, ſi legas: *veterique reducta Conjuge.* BURM.

25. *Largo raram*] vel *raram largo* vel *raro largam* duo Oxon. *raram largo* Vicet. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. Raphel. & aliae. *largo rarus* Voſſ. pro *turpat* marg. Iſingr. *carpit.* alii, *ſpargit.* vid. ad III. de Rapt. 177. BURM.

de pulvere turpat] τὸ *de* ſuperfluum eleganter addi multis docet Cl. Barthius. ſed Gyrald. prim. Vatic. & quatuor alii, *jam pulvere*, quod placet. τὸ *de* in Oiſeliano erat omiſſum. HEINS. *tam pulvere* Oxon. ſed offendit ſonus *raram jam.* Heinſius olim *tum* conjecerat. ego antiquam lectionem reduxi. BURM.

26. *Inplet*] *lavit* nonnulli.

28.

Mitigat iratas voce tremente nurus.
Innumeri glomerantur heri, ſibi quiſque petentes
Mancipium ſolis utile ſuppliciis.
Quamvis foedus enim, mentemque obſcoenior ore,
Ira dabit pretium: poena meretur emi.
Quas, ſpado, nunc terras, aut quem tranſibis in axem?
Cingeris hinc odiis, inde receſſit amor.
Utraque te gemino ſub ſidere regia damnat.
Heſperius numquam, jam nec Eous eris.
Miror cur, aliis qui pandere fata ſolebas,
Ad propriam cladem, caeca Sibylla, taces?
Jam tibi nulla videt fallax inſomnia Nilus.
Pervigilant vates nec, miſerande, tui.
Quid ſoror? audebit tecum conſcendere puppem,
Et veniet longum per mare fida comes?
An fortaſſe toros eunuchi pauperis odit,
Et te nunc inopem dives amare negat?
Eunuchi jugulum primus ſecuiſſe fateris:
Sed tamen exemplo non feriere tuo.
Vive pudor fatis. en quem tremuere tot urbes!

En

27. *Proſtratus*] *ſubſtratus* Leid. Voſſ. & pro varia lectione alter Leid. & Oxon. edd. Vicetin. & Parm. *ſubſiſtis ad aras* marg. Iſingr.

30. *Utile ſuppliciis*] *vivere* Schedae Gudianae. HEINS.

32. *Ira dabat pretium*] *dabit* Lucenſ. & octodecim alii. Forte, *Ira addit pretium.* HEINS. *lingua meretur* Vicetin.

33. *Spado*] Licet Eutropio teſtes exſecti fuerint, cum tamen ſpadonum nomen generale ſit, teſte Ulpiano, recte *ſpadonem* nuncupat. DELR.

35. *Damnat*] *damnet* Jun. *Heſperius nusquam* Oxon. a m. s.

37. *Qui*] *quae* Oxon. *ſolebat* Jun. & mox *propriam tabem tecta Sib.* Idem.

39. *Inſomnia*] Hic locus fere indicat Claudianum aliter ſenſiſſe de prophetia, ut ita dicam, Johannis viri devoti, de quo B. Auguſtinus. ſed credo facile rem ei non fuiſſe cognitam, aut eunuchum, ſuppreſſo Johannis nomine, ſibi vaticinandi peritiam, inſtar Sibyllae, adrogaſſe, unde Poëta Lib. I. 318. *proſtratosque canit ſe vate tyrannos.* Hunc vero paganum fuiſſe ait Proſper Aquit. plura diximus libro I. mentem auctoris profecto non aſſequitur homo alioquin ſatis perſpicax. CLAVER.

40. *Vates nec*] MS. *vates jam.* vates, inquit, cum nequeant dormire, nulla tibi inſomnia renunciant. DELR. *Nec vigilant vates* Oxon. *vates nunc* Leid. *jam* alter.

41. *Soror*] Vide argutias & jocoſam, pene dixerim, malitiam. immo vero legitime locutus eſt. nam in Codice reperias: *Eum, qui probabilem ſeculo diſciplinam agit, decolorari conſortio ſororiae adpellationis non decet.* Martialis quaerenti, cur Themiſon uxorem non habeat? *habet ſororem*, inquit Lib. XII. Epigr. 20. CLAVER. De ſorore proprie dicta accipit Gothofred. ad L. XVIII. C. Theod. de Poenis.

Puppem] *puppes* Oxon. *puppim* Claver.

43. *toros*] *choros* Jun. Oxon. ed. Claxer.

44. *Amare negat*] *fugit* alter Moreti. dictum ſupra Lib. I. 500. & paulo ante, *miſeranda* Moreti prior. acute. ut Lib. I. 271. monuimus. HEINS.

45. *Jugulum primus*] *primus jugulum* Ald.

46. *Exemplo non feriere*] Ait Eutropium, qui multis caput abſtulit, non idem adepturum, eique vitam fore ſupplicio. verum id poſtea evenit. Ovid. IV. ex Pont. XVI. 49.

——— *tantummodo vita relicta eſt,*
Praebeat ut ſenſum materiemque malis.

CLAVER. *Et tamen* MS. Pulman.

47. *Vive pudor fatis*] *faſtis* Scipio Gentilis Lib. II.

En cujus populi ſuſtinuere jugum!
Direptas quid plangis opes, quas natus habebit?
Non aliter poteras Principis eſſe pater.
Inprobe, quid pulſas muliebribus aſtra querelis,
Quod tibi ſub Cypri litore parta quies?
Omnia barbarico per te concuſſa tumultu.
Crede mihi, terra tutius aequor erat.
Jam non Armenios jaculis terrebis & arcu.
Per campos volucrem non agitabis equum.
Dilecto caruit Byzantius ore Senatus.
Curia conſiliis aeſtuat orba tuis.
Emeritam ſuſpende togam, ſuſpende pharetram.
Ad Veneris partes ingeniumque redi.
Non bene Gradivo lenonia dextera ſervit.
Suſcipiet famulum te Cytherea libens.
Inſula laeta choris, blandorum mater amorum,
Nulla pudicitiae cura placere poteſt.
Proſpectant Paphiae celſa de rupe puellae;
Sollicitae, ſalvam dum ferat unda ratem.
Sed vereor, ne te teneant Tritones in alto,
Laſcivas doctum fallere Nereidas:
Aut îdem cupiant pelago te mergere venti,
Gildonis nuper qui tenuere fugam.

In-

II. de Conjurationibus, contra auctoritatem librorum veterum. HEINS.

48. *En cujus*] *Cujus tot populi* marg. Iſingr. *Et cujus* Leid. *populum* Jun. *Eunucbus, populi.* ed. Vicet.

49. *Direptas opes*] Exules & capitali judicio damnati bona amittebant. quibus. ſi poſtea fama reſtituebatur, bona ſua aut parentibus, ut plurimum redibant. quod contigit M. Ann. Melae, patri Lucani, qui hoc a Neronc eſt promeritus. vetus Inſcriptio marmorea, teſte Jo. Sulpicio, Romae viſitur in aede D. Petri. M. ANNEO LUCANO CORDUBENSI POETAE BENEFICIO NERONIS CAESARIS FAMA RESTITUTA. vide Tacitum de hac re. CLAVER. *areptas* Jun. vid. Lib. I: 168. *quid plangit* Parm.

50. *Poteras*] *poteris* Jun.

51. *Pulſas*] Statius, *pulſare querelis Coelicolas.* alibi, *pulſare invidia Superos.* CLAVER.

52. *Quod tibi*] *Quam tibi* Jun. *Quid tibi* Oxon. Pulm. Ald. & aliae edit. *Quid ſibi* Iſingr. Gryph.

54. *Terris tutius aequor erat*] *terra* prim. Vatic. *aequor erat*, non *erit*, ſcripti. HEINS. *terra* etiam Oxon. vid. ad Ovid. II. Faſt. 98.

56. *Campos*] *campum* Jun.

59. *Emeritam*] *Et vetitam* Cod. Moreti, ut ſupra Lib. I. 320. *illiciti faſces.* ſed τῷ *ſuſpende* melius convenit *emeritam.* BURM.

62. *Suſcipiet*] *Incipiet* Jun. *Suſcipiat* Voſſ. Lovan.

63. *Inſula laeta choris*] *Inſula blanda choris* Jun. *choris* vel *thoris* Oxon. Heinſius malebat olim *foeta.* ſed *laetus* proprium magis vocabulum. ut *laetus Lydus* Avien. deſcr. Orb. vs. 1009. Livius XXVIII. 22. *ingenia incolarum latrocinio laeta.* Ovid. V. Faſt. 667.

Laete lyrae pulſu, nitida quoque laete palaeſtra.

& ita in genere *laeti* opponuntur ſeveris & tetricis. Horat. Lib. III. od. 8. 27. *dona praeſentis rape laetus horae ac Linque ſevera.* BURM.

65. *De rupe*] *de ſede* marg. Iſingr. *ſe ſede* Jun.

67. *In alto*] *in altum* Lovan. *teneant ne te* Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph.

69. *Te mergere venti*] *demergere* quintus Vaticanus. HEINS. *jungere* Oxon. a m. prim. *pelago cupiant* Voſſ.

70. *Gildonis nuper qui tenuere fugam*] *fidem* Patav.

Gil-

Inclyta captivo memoratur Tabraca Mauro.
  Naufragio Cyprus ſit memoranda tuo.
Vecturum moriens fruſtra delphina vocabis:
  Ad terram ſolos devehit ille viros.
Quisquis adhuc ſimiles eunuchus tendit in actus,
  Reſpiciens Cyprum deſinat eſſe ferox.

Gildoni etiam unus Mediceus. forte:

Gildoni nuper qui renuere fidem.

A. Sabinus reſponſione ad Ovidianam Penelopen v. 27.

Nec laudem Danai tanto renuere labori.

Gratius v. 285.

Si renuit cunctos, & mater adultera non eſt.

noſter bello Gildon. 268. ex veteri codice, *renuit ſic Graja Philippus Oppida.* vulgata tamen lectio temere non eſt ſollicitanda. Heins.

71. *Tabraca*] *Tarbraca* Oxon. *Cyprus ſit* Oxon. duo.

73. *Vecturum*] Meus MS. *Venturum.* porro ad Arionis fabellam alludit, cui ſimilem refert A. Gellius libr. VII. Delr. *Venturum* etiam Lovan. Voſſ. edit. Vicetin.

74. *Devehit ille viros*] *mares* ſchedae Gudianae. Heins.

75. *Eunuchus*] *Eunuchi* Jun. Oxon. duo Leid. Lovan. & multi alii, & ed. Vicet. *ad actus* olim editi. ſed aliter ſcripti. *tendis* tres Pulmanni.

76. *Cyprum*] Omnia in hac deſcriptione arrident, atque ex voto eveniunt huic poëtae; nam id unum reſtabat, ut mollis homo exilium conveniens, & aptum ſuis moribus ſortiretur, & hoc opportune contigit. C. Th. de Poenis, Eutropius ad Cypri inſulam perductus & relegatus dicitur, quod Reſcriptum cum legerit Claudianus, non miror, ſi multa habeat ſimilia. Claver.

CL. CLAUDIANI
IN EUTROPIUM
LIBER II.

Mygdonii cineres, & ſi quid reſtat Eoi,
Quod pereat, regni; certae non augure falſo
Prodigii patuere minae: fruſtraque peracto
Vulnere monſtriferi praeſagia diſcitis anni.
Cautior ante tamen violentum navita Corum
Proſpicit, & tumidae ſubducit vela procellae.
Quid juvat errorem merſa jam puppe fateri?
Quid lacrimae delicta levant? ſtant omina veſtri
Conſulis: inmotis haeſere piacula fatis.
Tunc decuit ſentire nefas, tunc ire recentes
Deterſum maculas. veteri poſt obruta morbo
Corpora, Paeonias nequidquam admoveris herbas.
Ulcera poſſeſſis alte ſubfuſa medullis,

Non

1. *Mygdonii*] *Mygdoniae* Jun.

2. *Certe non augure falſo*] *certae.* ſic apud Stat. Lib. v. Sylv. I. vs. ult. *certae jurant in vota ſorores.* ubi pari modo peccatur, ut & ibid. vs. 207.

Ille etiam certae rupiſſet tempora vitae.

vide Gronovium Diatribes cap. XLVII. & pag. 415. Heins. *pavere* Jun. *certae minae* vero dicuntur, ut *certa omina* Ovid. IX. Met. 594. *certae ſorti* XV. 647. & paſſim ſimilia obvia. vide & Barth. XII. Adv. 8. Markland. ad Stat. v. Silv. I. 262. *ſerae* legit. ſed quid opus ſine ullo codice ſaniſſima mutare? minae prodigii patuere certae non falſo augure, id eſt, eventus conprobavit eas certas fuiſſe, nec augurem falſum. Statius v. Silv. III. 18. *praeſagum aethera certis Auguriis*, ubi non male *Auguribus* legit Cl. Marklandus ex Parmenſi editione. Burm.

4. *Monſtriferi*] *mortiferi* Jun. vid. ad Lucan. v. 620. *ducitis* idem Jun. ſed *diſcitis* vera lectio. vid. ad II. de Rapt. 368. Burm.

5. *Navita Corum Proſpicit*] *Conſulit* prim. Mediceus, & Palatin. Valer. Flacc. III. 38.

Ipſe diem longe ſolisque cubilia Typhis
Conſulit, ipſe ratem vento ſtellisque miniſtrat.

Lucan. v. 571. *ſi murmura ponti Conſulimus.* Heins. Sed hic *proſpicit* malo. venientem ſcilicet, quem conſulere non poteſt, ſed de futura tempeſtate colligit & conſulit ſigna, ſibi experto fida, illud *Conſulit* ex gloſſa natum, quia idem ſaepe notat, quod *proſpicit*, unde & ſimilis varietas Lib. I. in Eutrop. 485. & ita *fluctus tempeſtatesque futuras Edocet* Conſ. Mall. 43. ut Cicer. IV. ad Famil. 3. *proſpexi tempeſtatem futuram.* deinde imitatur Lucanum Lib. VI. 286.

——— *qui Caeſaris arma*
Segnius haud vidit, quam malo nauta tremente
Omnia Circeae ſubducit vela procellae.

ubi *vidit* vindicat τὸ *proſpicit.* Burm.

6. *Tumidae*] *timidae* Oxon.

8. *Quid lacrimae delicta levant?*] vel, *Cum lacrimae delicta luant* primus Vaticanus. Heins. *delicta juvant* Leid. & Oxon. pro var. lect. *lavant* Leid. a pr. & Voſſ. *dilecta* Jun.

Omina] *omnia* Voſſ. Lovan. Ald. *omina noſtri* Vicetin. *omnia veri Conſulis* Parm.

Tunc decuit] ex Virgilio IV. Aen. 598.

Tunc decuit, cum ſceptra darem.

11. *Maculas*] *lacrimas* Oxon. a m. s. *veteri tunc obruta* Jun. *obluta* Leid. a m. pr. *obrupta* Vicetin.

12. *Admoveris herbas*] *artes* Iſingr. in & Junianus cum Pricaeano. rectius. Heins. vide ad III. Conſ. Honor. 62. ita *Machaoniae artes* Ovid. I ex Pont. 2. III. 5. & Ep. XI. 43. *admotis reſtituit infans artibus.* Burm.

13. *Ulcera*] Id opinor e Virgilio humanae divini

Non leviore manu, ferro ſanantur & igni,
Ne noceat fruſtra mox eruptura cicatrix.
Ad vivum penetrant flammae, quo funditus humor
Defluat, & vacuis corrupto ſanguine venis
Areſcat fons ille mali. truncantur & artus,
Ut liceat reliquis ſecurum degere membris.
At vos egregie purgatam creditis aulam,
Eutropium ſi Cypros habet, vindictaque mundi

Se-

nitatis viro defluxit III. Georg. 468.

Continuo culpam fero compeſce, priusquam
Dira per incautum ſerpant contagia virus.

Ovidius Rem. Am. 229.

Ut corpus redimas, ferum patieris & ignes.

Varro: *ſcimus digitum praecidi oportere, ſi ob eam rem gangraena non ſit ad brachium ventura.* in his vero exemplis figura eſt a Medicis deſumta. At Claudianus ea mente dixit, qua Cicero Philipp. IX. de Antonio, quae verba infelici nuper augurio notata ſunt, nec libet referre. magis arridet illa ſententia Ciceronis ex Am. *ſalutaris rigor vincit inanem ſpeciem clementiae.* CLAVER.

Subfuſa] Malebat *ſubfixa* Heinſius olim. certe vox *ſubfuſa* hic mihi ſuſpecta, nec *ulcera ſubfuſa* unquam legi. latere aliquid de *pure* ſuſpicor. *alto ſub pure* vel *alte diffuſa.* BURM.

14. *Leviore manu*] vide ad Quintil. II. de Inſt. Orat. 4. *& igne* Leid.

15. *Ne noceat fruſtra*] Omnino adſentior Cl. Barthio *coeat* legenti vel ſine libris. Ovid.

Vulnera non agites, ſi qua coire velis.

Propert. III. 23. 18.

Vulneraque ad ſanum nunc coïere mea.

atque ita Medici veteres paſſim. quod idem Barthius *irruptura* pro *eruptura* contendit reponi debere, non accedo ejus ſententiae. HEINS. Ovidianum illum verſum non reperi, quamvis ille *coire vulnera* dixerit IV. Triſt. IV. 42. V. II. & 10. I. ex Pont. III. 87. & *coaleſcere* Seren. Samonic. cap. LXII. non puto tamen tutam corrigendi hanc contra omnes codices licentiam, quum certum ſit nocere maxime vulneribus, ſi nimis cito cicatricem ducant, & ita tabem & pus clauſerit feſtinans medicus. ſub cute ſumma leviter clauſa, ut locus Prudentii a Barthio adductus docet, ſed bene purgari antea vulnera debent, ne non modo coeat vulnus, ſed mox iterum cutem rumpat graviori noxa. quare *noceat* reſtitui cum omnibus ſcriptis & editis, nec *mox eruptura* mutem. quid enim notet *irruptura cicatrix*, neſcio. ſi quid mutandum, malim, *mox ſe ruptura.* & hoc eſt quod Ovidius ait Remed. 623.

Vulnus in antiquum rediit male firma cicatrix.

I. ex Pont. III. 15.

Tempore ducetur longo fortaſſe cicatrix,
Horrent admotas vulnera cruda manus. BURM.

16. *Ad vivum*] *Ad vinum* Leid. *flammae penetrant* Jun. *penetrent* Oxon. *qui funditur* Jun. *quis* Oxon. Leid. duo. Lovan. edd. Vicet. Parm. Junt. *quo* vel *quis* Oxon. *queis* tres Pulm. *quo* Iſingr.

Quo funditus] Et veteres ſcripti & veteres impreſſi *quis.* DELR.

18. *Areſcat fons ille mali*] *Exundet* prim. ac tert. Vatic. & ſex alii. Opinor, *Exſudet. exuberare* ſic in Apono dixit. Virg. I. Georg. 88. *exſudet inutilis humor.* Gratius v. 422.

—— —— *ut omne*
Exſudet vitium, ſubeatque latentibus ultro,
Quae facta eſt medicina malis.

ſic malo, quam *Exudent.* ſequenti verſu *degere* pro *vivere* idem prim. Vatic. & tres ex noſtris. etiam probe. malim & *ſecuro.* nam prima editio *ſecure.* de quo videantur quae notamus ad Ovid. Epiſt. XIV. 64. HEINS. Illud *Areſcat* mihi admodum blanditur, quia τῷ *fonti* & *vacuis venis* melius convenire videtur. reliqua a Gloſſatoribus eſſe puto. nam paſſim flumina & fontes *areſcere* & *exareſcere* dicuntur. fontes *exſudant* vel *exundant* in magna aquae copia, ut III. de Rapt. 127. *exundat ab ubere ſanguis*, ubi vide. ita *fons ingenii exundans* Juvenal. Sat X. 119. hic vero *areſcere* dicuntur vulnera, poſt quam defluxit funditus humor. BURM.

19. *Reliquis*] *liquidis* Voſſ. a m. pr.

21. *Vindictaque mundi*] Senſus obſcurior. Paraphraſtes Gallicus, *& ſi Eunuchus, ultio orbis, in exſilium eat.* ad quod intelligendum acumine ſingulari opus erit. in expoſitione dicit, de quo totus orbis vindictam ſumere deberet. ego explicarem, ſi Eunuchus exſul ſufficit in vindictam totius orbis, ut pro tot ſceleribus poenam nimis levem ſubeat, ut *exſul ſemivir*, ſit, pro exſilium ſemiviri, vel ſemivir punitus exſilio, erit vindicta totius orbis. *vindictane* habere ſuum codicem teſtatur Barthius.

Semivir exſul erit. quis vos luſtrare valebit
Oceanus? tantum facinus quae diluet aetas?
  Induerat necdum trabeas; mugitus ab alto
Redditus: infernas rabies arcana cavernas
Vibrat, & alterno confligunt culmina lapſu.
Bacchatus per operta tremor Chalcedona movit;
Pronus & in geminas nutavit Boſporus urbes:
Concurrere freti fauces: radice revulſa
Vitant inſtabilem rurſus Symplegada nautae.
Scilicet haec Stygiae praemittunt ſigna ſorores;
Et ſibi jam tradi populos hoc Conſule gaudent.
Mox oritur diverſa lues. hinc Mulciber ignes
Sparſerat: hinc victa proruperat objice Nereus.
Haec flagrant, haec tecta natant, quam, Numina, poenam

Ser-

thius. reliqui tacent interpretes. an ſcripſerit?

Eutropium ſi Cypros habet, ſi victima mundi
Semivir exſul erit?

ut non exſilio, ſed ultimo ſupplicio, ut piacularem victimam, adficiendum velit. *ſi* centies repeti neglectum, ut alibi vidimus. ita *Remus prima victima novae urbis fuit* Flor. I. 1. *victima mundi* dictum, ut *victima decipientis* Ovid. III. Amor. III. 22. *victima* vero hic Eutropius, ut de Arbogaſte & Andragathio IV. Conſ. Hon. 94. *Auguſtas par victima mitigat umbras.* & de Gildone bell. Gild. 414.

Agnoſcatque ſuum, trahitur dum victima, fratrem.

& denique de ipſo noſtro Eutropio Lib. I. 19.

——— *quae tantas expiet iras*
Victima, quo diras jugulo placabimus aras?
Conſule luſtrandi faſces, ipſoque litandum
Prodigio.

jugulandum ergo non in exſilium mittendum cenſet & vovet poëta. vide & vs. 39. ubi *pro mundi furiis* Lovan. Haec non obtrudo invitis, ſed ut melius locum conſiderent, & ex vulgata lectione tolerabilem ſententiam eliciant, hortor viros doctos. BURM.

22. *Vos*] *nos* Oxon. Leid. Vicetin. *valebat* Leid. a m. pr.

23. *Oceanus*] Oceanum poſuit noſter, vel quia mare, ut ait Euripides, κλύζει πάντα τ' ἀνθρώπων κακά: vel quia Seneca dixerat in Hippolyt. *Non ipſe toto magnus Oceano pater tantum expiarit ſcelus.* qui Catullum fuit imitatus, cujus vulgo notiſſimi verſus ſunt in Gellium. DELR. Mare apud Euripidem κλύζει πάντα κακά. Propert. *eluere vaſto mari.* quin etiam rabidi Oceano luſtrantur hodie. alia tamen ratio movit olim Celtas, ſeu mavis Germanos, qui, ut alibi tradimus, adhuc paene rubentes a matre pueros in ſuo flumine explorant. inde ſane conjicio Rhenum vulgari idiomate a puritate deduci. caeterum de inundatione, quae infra, vide Graecam Hiſtoriam CLAVER.

24. *Necdum*] *nondum* Voſſ. *induerant* Oxon.

Mugitus ab axe] *ab alto* primae editiones, Gyrald. & unus ex noſtris. vere. *altum* enim, quidquid profundum. ſeptem alii *infernas*, ut cum *cavernis* conſtruatur, & id admiſerim. HEINS. qui etiam malebat *ab alto Redditur. inferno* Vicetin. & Parm.

26. *Culmina*] De montibus capit Gallicus interpres. & *culmina* de montibus dici verum eſt. vide notas ad Ovid. I. Metam. 689. ego de turribus & aedificiis intelligo, propter ſimilem in Lib. II. de Rapt. 152. locum:

Ecce repens mugire fragor, confligere turres,
Pronaque vibratis radicibus oppida verti. BURM.

27. *Bacchatus*] *Bacchatur* Oxon.

28. *Nutavit*] *mutavit* Oxon. & ed. Pulman. *mutabit* Jun. pro *urbes*, etiam *undas* Oxon.

29. *Radice*] *tellure* Oxon. duo a m. s. mox. *rurſus* editi olim, non *rurſum.*

31. *Haec Stygiae*] *& Stygiae* Voſſiani duo. Oxon. Leid. duo. Lovan. Exc. Wolff. & edd. Vicet. & Ald.

33. *hinc Mulciber*] *mox* Oxon.

34. *Victo proruperat objice Nereus*] Lucenſ. *vincta.* prim. Vatic. & Mazar. cum Oiſeliano, *victa.* quod ſequor. Gyrald. *rapta.* de quo nos ad Maronem Aeneidos X. 75. & ad Ovid. XIV. Met. 780. Aldus & ſcripti nonnulli, *rapto.* quinque, *rupto.* pro *Mulciber* Lucenſ. *Mulcifer*, ut ſaepe in vetuſtis libris ſcribitur, a mulcendo ferro. ſequenti verſu, *Haec flagrant*, *haec*, non *hunc* ſcripti. bene. HEINS. *vincto* Parm.

35. *Quam, Numina,*] *Occultat rerum ſemina Deus* (ait Plin. in Paneg.) *& plerumque bonorum malorumque cauſae ſub diverſa ſpecie latent.* ac, teſte Lucretio, *res humanas vis abdita quaedam obterit.* CLAVER.

36.

Servatis ſceleri? cujus tot cladibus omen
Conſtitit? incumbas utinam, Neptune, tridenti;
Pollutumque ſolum toto cum crimine mergas!
Unam pro mundo Furiis concedimus urbem.
Utque ſemel patuit monſtris iter, omnia tempus
Nacta ſuum properant. naſci tum decolor imber
Infantumque novi vultus, & diſſona partu
Semina. tum lapidum fletus, armentaque vulgo
Auſa loqui, mediisque ferae ſe credere muris.
Tum vates ſine more rapi, lymphataque paſſim
Pectora terrifici ſtimulis igneſcere Phoebi.
Fac nullos ceciniſſe Deos: adeone retuſi
Quiſquam cordis erit, dubitet qui partibus illis
Adfore fatalem caſtrati Conſulis annum?
Sed quam caecus ineſt vitiis amor! omne futurum
Deſpicitur, ſuadentque brevem praeſentia fructum,
Et ruit in vetitum damni ſecura libido;
Dum mora ſupplicii lucro, ſerumque, quod inſtat,
Creditur. haud equidem contra tot, ſigna Camillo
Detulerim faſces, ne dum (pro ſexus!) inerti
Mancipio, cui (cuncta licet reſponſa juberent,
Hortanteſque licet ſponderent proſpera Divi)
Turpe fuit ceſſiſſe viros. exquirite retro
Crimina, continui lectis annalibus aevi:

60. Priſ-

36. *Sceleri*] *ſceleris* Ald. & Colin. *tot cladibus omnes* Jun.

38. *Toto cum*] *cum toto* Oxon. *totum* Oxon. prior.

40. *Omnia*] *omina* nonnulli, & ſequenti verſu *diſcolor* pro *decolor*. HEINS. *Nauta ſuum* Jun. quidam diſtinguunt poſt *properant*. alii poſt *naſci*.

43. *Fletus*] *fluctus* Leid. a m. s.

44. *Auſa*] An non potuis *viſa*. non enim armentorum haec erat audacia, ſed inmiſſae a Diis voces auditae ſunt. centies in Obſequente *viſa*, *viſus*, &c. de prodigiis occurrunt. ſed quia *ſe credere* ſequitur, quod audaciae ſignum, nibil temere mutem. BURM.

46. *Pectora fatidici*] *terrifici* exarati fere omnes. idque recte. Statius Theb. III. 667. *terrificique aberit dementia Phoebi. terrifici* etiam *vates* apud Virgil. v. Aeneid. 524. HEINS. *terrificis* Junian. ſic *terrificum Jovem* quidam codices in VI. Conſ. Honor. 328. Lucan. v. 128. *Limine terrifico metuens conſiſtere Phoebas. facifici* Vicetin. *fatifici* Parmenſis.

47. *Retuſi*] *recuſi* Leid. male, *obtuſa pectora* Virgil. I. Aeneid. 567. alio ſenſu *retuſum cor* dixit Plaut. Pſeud. IV. IV. 8. mox, *dubitet ne partibus* Jun. *dubitat qui* Oxon.

50. *Sed quam*] *ſed quia* Vicetin. Parm.

51. *Deſpicitur*] *Reſpicitur* Leid. a m. pr.

53. *Luoro*] *lucro eſt* MS. Pulm.

55. *Detulerim*] *Detuleram* Ald.

56. *Juberent*] *jubuntur* Junian. illud *jubere* hic abſolute poſitum vix placet, licet ſubintelligas *faſces dari*. forte ſcripſerit *faverent*. BURM.

57. *Divi*] *duri* Junian.

Hortanteſque licet] Hunc verſum Barthius delendum cenſet. mihi aliter videtur. conſtabit enim verſui ſua elegantia, ſi pro *licet*, quod minus concinne repetitur, corrigas *ſimul*,

Hortanteſque ſimul ſponderent proſpera Divi.

τὸ *cui* refer ad illa, *Turpe fuit ceſſiſſe viros*. HEINS.

59. *Aevi*] *anni* Oxon. Aldus edidit,

Crimina continui lectis annalibus aevi
Priſca recenſetis. evolvite ſecula faſtis.

evolvite ſcelera faſtis Vicetin.

61.

Priſca recenſitis evolvite ſecula faſtis:
Quid ſenis infandi Capreae, quid ſcaena Neronis
Tale ferunt? ſpado Romuleo ſuccinctus amictu
Sedit in Auguſtis laribus. vulgata patebat
Aula ſalutantum ſtudiis: huc plebe Senatus
Permixta, trepidique duces, omniſque poteſtas
Confluit. advolvi genibus, contingere dextram
Ambitus, & votum deformibus oſcula rugis
Figere. praeſidium legum, genitorque vocatur
Principis, & famulum dignatur Regia patrem.
Poſteritas, admitte fidem. monumenta petuntur
Dedecoris, multiſque gemunt incudibus aera
Formatura nefas: haec judicis, illa togati,
Haec nitet armati ſpecies: numeroſus ubique
Fulget eques: praefert eunuchi Curia vultus.
Ac veluti caveant, ne quo conſiſtere virtus
Poſſit pura loco, cunctas hoc ore laborant
Inceſtare vias. maneant inmota, precamur,
Certaque perpetui ſint agumenta pudoris.

Su-

61. *Senis*] C. Tiberii Caeſaris. DELR.

Scaena] *caena* Jun. Oxon. marg. Iſingr. & MS. Pulm.

62. *Ferunt*] Vetus liber *refert*. DELR. *refert* MS. Pulm. *fremit* Jun. unde Heinſius faciebat, *fremunt*.

Romuleo] Conſulari trabea. DELR.

64. *Huc plebe*] *ac plebe* Oxon.

66. *Advolvi*] *advolvit* Oxon. Vicetin.

Contingere dextram, &c.] Apud Homerum, Κύσσε δὲ κεφαλήν τε καὶ χεῖρας ἀμφοτέρας. Martialis:

Baſcia das aliis, aliis das, Poſtume, dextram.

apud Arrianum ſervile eſt *manum oſculari*, quod plus eſt quam *contingere*. *prenſare manum* eſt candidati aut petitoris, apud Ammianum: *Adulatoribus offerunt quidem genua ſuavianda*. Pomponius Secundus pedes Caligulae baſiavit, Dione teſte. CLAVER.

67. *Et votum*] ſummum quod vis optare auderet. vid. ad Lib. I. in Eutrop. 172.

68. *Legum*] *legis* Jun. & Pulm. Cod. mox, *princeps* Jun.

Genitorque vocatur Principis] Suidas auctor eſt, patricios in principio Rom. Reip. populi patres dictos, poſtea Imperatores, ut Senatui adularentur; omnem enim populi poteſtatem dignitatemque in ſe ſuſceperant. patricios quoque ſibi patres elegiſſe; ſed eos tamen patricios, qui majorum gentium vocabantur. meminit hujus rei Juſtinianus in tit. Inſtit. quibus modis jus poteſtatis ſolvitur. DELR.

71. *Dedecoris, multiſque gemunt*] *mutiſque* alter Leid. deinde *Haec nitet*, non *Hic*, ſcripti potiores. HEINS. Ego malim, *monumenta parantur Dedecoris*. nam *petere* & *parare* paſſim confuderunt librarii. vide ad bell. Get. 628. & ad Calpurn. Declam. XXV. in VI. Conſ. Hon. 372. *monumenta parabant* eſt in Moreti codice. Ovid. III. Art. 371.

Quaeque ſoror conjuxque ducis monumenta pararunt.

intelligit autem ſtatuas & imagines Eutropio poſitas. de quibus & alibi. BURM.

Aera] Id etiam teſtatur Suidas, unde in Codice Theodoſii; *Omnia ſimulacra ejus, tam ex aere, quam ex marmore, ſeu ex fucis, quam ex alia quacumque materie, quae apta eſt effingendis, ab omnibus civitatibus, oppidis, locisque privatis ac publicis praecipimus aboleri, ne tanquam nota noſtri ſeculi obtutus polluat intuentium*. CLAVER.

72. *Haec judicis*] *hic* Vicetin. & mox, *Hic nitet* eadem & Parm. Ald. Iſingr.

73. *Ubique*] *inique* Jun. & *profert* Jun. alter.

76. *Cunctas hoc ore laborant*] non *haec ora*, ſcripti. prim. Vatic. *Inſtaurare* vel *Inceſtare*, ut fortaſſe ſcribendum ſit: *cunctis haec ora laborant Inſtaurare viis*. praeterea *tuta* pro *pura* Patav. *pulchra* unus

Me-

Subter adulantes tituli, nimiaeque leguntur
Vel maribus laudes: claro quod nobilis ortu,
(Cum vivant domini) quod maxima proelia ſolus
Inpleat, (& patitur miles?) quod tertius urbis
Conditor: (hoc Byzas, Conſtantinusque vibebunt?)
In-

Medic. & *conſidere* pro *conſiſtere*, quomodo & Rottendorphianus. mox *ſubtus* pro *ſubter* tres alii. Heins. *hoc aere* Voſſ. a m. prim. *haec ora* Vicetin. Parm. Junt. & aliae. mox, *plura loco* Junian.

79. *Nimiaque*] *nimiumque* Jun.

80. *Claro quod*] Ex his quatuor carminibus tot taliaque menda ſuſtuli, ut ſi nihil aliud in hoc poëta praeſtitiſſem, aliquod tamen operae pretium me conſecutum arbitrarer. turpiſſimas tam veteris libri, quam excuſorum ſcripturas refutare piget, adferre pudet. Mea, quae mihi ut nova, ſic vera videtur, haec eſt:

——— *nimiaeque leguntur*
Vel maribus laudes: claro quod nobilis ortu:
Cum vivant domini, quod maxima praelia ſolus
Impleat: hoc patitur miles? quod tertius urbis
Conditor: hoc Byzans Conſtantinusque videbunt? Delr.

81. *Cum vivant domini*] *Conviva & domini* vetus codex. alias, *convivant*, nullo ſenſu. quod impulit virum inſignem, ut ita conjiceret, *Cum vivant domini*, id eſt Imperatores. deinde, *hoc patitur miles?* Ego vero *convivam domini* accipio Eutropium, quem Dn. Arcadius menſae honore dignatus ſit, qui ſummus honor ac praecipuus apud Curtium. unde & Lat. Pacatus: *Ille menſa beatus, ille oſculo conſecratus eſt.* neque Virgilius abs re dixit, *tu das epulis accumbere Divûm.* Statius, *Convivam ducis eſſe gloriatur.* atque appellat *menſae ſacra.* vide quae in Rufin. Lib. I. dicta ſunt. Nos vero Chriſtiani ſumus quaſi convivae Domini, unde illud non male, *Tu nos facis commenſales.* ſed haec forte nimia. Claver. Haec & ſequentia inquinatiſſima erant. veram lectionem ex ſcriptis libris deprehendit primus Mart. Delrio, ſubſcribente in Electis Rubenio. deinde Cl. Gronovius in Obſervationibus Lib. I. 21. & poſt illum Barthius curis poſterioribus. cui emendationi caſtigatiores e noſtris membranae adſtipulantur. fruſtra Claverius. *Conviva eſt domini*, quod ſecutus tamen Raphelengius. Heins. *Convivant* Vicet. Parm. Pulm. Gryph. *Conjurant* Wolf. a m. prim. *Convivat domini* Ald. & Colin. Iſingr. habet, *Conviva eſt*. manus docta in margine Vicetin. *Quod vivant.* deinde, *& pariter miles*, editiones veteres. *& patrum* cod. Barbii. *quod conditor urbis Tertius* MS. Pulm. *orbis* Leid. *certius orbis* Vicetin. Parm. malim, *haec patitur miles?* Burm.

82. *Miles*] Pauci, quos amavit Mars, id nominis conſecuti ſunt. inde Imperator ille commilitones dixit, quia & miles haberi voluit; multi enim duces, pauci milites. Hanc ſane Rex in Europa maximus appellationem non renuebat olim, nec ſine exemplo. exſtat enim vetus Romae inſcriptio, Stil. v. c. et inlustis, militis et magistri utriusque militiae. Claver.

83. *Conditor*] Id eſt repoſitor, non poſitor, cui non poſitura, ſed reſtauratio urbis debetur. Livius in hanc rem, *Romulus ac parens patriae conditorque alter urbis adpellatus.* Claver.

Conſtantinus] Hic Trojam novam molitus, Byzantium, quaſi ad urbis aeternae invidiam, inſedit. ut Conſtantinopolis & *Roma imperans* diceretur. Et pater Conſtantius, Heroi quam homini ſimilior, quem & Graeculi a flore nominitant. & vero juvenis cum eſſet Helenae nymphae, ut ita dicam, eleganti, ſed, teſte divino Ambroſio, ſtabulariae pudoris ſui ſpolia dedicavit; Drepani ſcilicet, quae poſtea Helenopolis. Bithynus ergo fuit hic noſter, in quem prima Conſtantii juventa ſe transfuderat, in cujus ore coeleſtes illius vultus natura ſignaverat, ait Panegyris, neque nobiles fecit Britannias, niſi jam adultus, ac radio Caeſareae dignitatis, quam ſoli primulum ſe exerenti, neque dum orto ad ſimilem dixeris, hi vero ſunt gradus, ni fallor, ad imperium: Nobil. Puer, Princeps juventutis, Caeſar nobiliſſimus, Auguſtus adſcititius, Oriens Imperator, quorum quidam promiſcue. nec neceſſario habiti Neque inde imperator, ſi fas, ordinarius elicitur; ſunt enim iſta quaſi peculiaria, nec tanslato dominio, ſic fere Seneca fuit, nec fuit Conſul, quinimo Conſtantius ſola dignitate Auguſti cenſitus gubernacula imperii minime rexit, neque plus juris in filium transferre potuit, quam ipſe habuit, vix eſt ſane, ut ullum ipſius Reſcriptum aut legem reperiat, quae faciunt ut in ordinem non venerit; ſed plus fuit mereri, ac Divorum numero adſcribi a funere. Itaque Conſtantius, cum ipſi pater imperium reliquiſſe videretur, Caeſaris adpellatione contentus expectare voluit, ut idem, qui filium declararet Auguſtum, quod non contigit niſi ſalva majeſtate & praerogativa ſeniorum Principum, vel ſolius Maximiani, quo extincto tunc demum reapſe orbis regimen adeptus eſt. Nota vero ſunt illa: *Natalis urbis reſtitutae, ortus Caeſarum, Exortus imperii*, quibus ineſt figura valde inſignis. Sed enim plura olim notavimus ad Panaegyres Imperatorum dictas, quas olim diligenter contulimus cum editione Rhenani, in cujus ora

Inter quae tumidus leno producere coenas
In lucem, foetere mero, diſpergere plauſum
Emturas in vulgus opes, totosque theatris
Indulgere dies, alieni prodigus auri.
At ſoror, &, ſi quid portentis creditur, uxor
Mulcebat matres epulis, & more pudicae
Conjugis eunuchi celebrabat vota mariti.
Hanc amat, hanc ſumma de re, vel pace vel armis,
Conſulit; huic curas & clauſa palatia mandat,
Ceu ſtabulum vacuamque domum. ſic magna tueri
Regna nihil? patiensque jugi deluditur orbis?
Mitior alternum Zephyri jam bruma teporem
Senſerat, & primi laxabant germina flores.
Jamque iter in gremio pacis ſollemne parabant
Ad muros, Ancyra, tuos, auctore repertum

Eu-

ora emendationes erant plurimae J. Gulielmli manu, ut audivi, exaratae. diverſa tamen mihi videbatur ſcriptura ab ea, quae in omnia Ciceronis opera exſtabat. CLAVER.

Conſtantinusque videbunt] *videbis* Patavinus. forte *Hoc Byzas, hoc, Conſtantine, videbis?* HEINS.

Tumidus] Forte, *tumidas.* HEINS.

84. *Leno*] Leo ſcilicet, vir obeſus ac mero nimius, & cui conveniat Martialis Epigramma I. Ep. 29. quod infra imitatur hic poëta:

Nocturno foetere mero qui credit Acerram,
Fallitur, in lucem ſemper Acerra bibit.

huc etiam reſpicit illud Antiphan. poëtae: *δεῖ γὰρ φαγόντας δαψιλῶς βρέχειν.* CLAVER.

85. *Foetere mero*] A Martiale in Acerram ſumtum, rationem hujus graveolentiae, eandem quam in gumiis & raponibus, quibus ex *ἀδηφαγία* os olet: crediderim jecoris atque pulmonis, ex nimia alimentorum quantitate natam corruptelam. DELR. *fecere* Parm.

Plauſum] *plauſtrum* MS. Pulmanni, marg. Iſingr. Jun. Oxon. Voſſ. Leid. & Lovan. in quo emendatum *plapſum. plauſu* Voſſ. alter.

88. *Si quid*] *ſi quis* Jun. mox, *matris epulas* Oxon. *matres coenis* Jun. & *in ore* Lovan. a m. pr.

91. *Summa de re*] *de re ſumma* Junian.

92. *Huic curas*] *Huic ceras* pro diverſa lectione primus Vaticanus. HEINS.

93. *Vacuamque domum*] Vetus liber eleganter, *viduamque.* vidua enim domus, ſeu, ut ait Heſychius, *χηρῶν οἴκημα*, non cujus patere debet. DELR. *viduamque* Delrii codex, & ſex ex noſtris. Ovid. Epiſt. IX. 35.

Ipſa domo vidua votis operata pudicis
Torqueor. Statius II. Achill. 310. *dilecta ad moenia vultus Declinat viduamque domum.* apud Virgilium tamen Lib. IV. 82.

Sola domo moeret vacua, ſtratisque relictis
Incubat. HEINS.

94. *Regna nihil?*] *Regna niti* Vicetin.

96. *Germina*] *gramina* Oxon. Leid. Lovan. Vicetin.

97. *Jamque iter in gremio pacis*] *e gremio* prim. Vaticanus. etiam Oiſelianus a manu prima. de *gremio pacis* vide hoc loco Barthium. HEINS. *paucis ſolenne* Leid. a m. prim. Heinſius conjecerat olim, *jamque iter ingreſſi paucis ſollemne*, id eſt terreſtre, cum maritimo eſſet uſitatum eo ire. unus etiam *in genio pacis. gremium* illud *pacis* vix mihi ſe probat, nec tam convenit huic loco, quam in Bell. Gildon. v. 49. forte,

Jamque iter, ut Genio pacis ſollemne, parabant.

non bellicam expeditionem, ſed iter ad delectationem, quaſi Pacis genio dicatum. viderint acutiores. deinde *ſubiret* malim, ſcilicet aetas illa vaga. BURM.

Iter repertum] in Paneg. ad Conſtantinum: *Non ille exerceri armis, non vulverem pati. in Salluſtianos hortos ire peregrinatio putabatur.* Pacatus: *non te diſpoſiti ad temporum vices habuere ſeceſſus.* Eutropius vero in Galatiam navigaturus viam breviorem, ſeu compendium reperit. ſic Magellanus patrum memoria; ſed magna in re. CLAVER.

98. *Ancyra*] Quidam, *Amphyſa*, alii *Amphiſa*, alii *Amphiſſa*, quidam *Amphyra.* vetus liber, *Anchyra*, ego, *Ancyra*, cum quia infra de nobili hac expeditione loquens, ait, *Ancyranique triumphi;* tum

Eutropio, pelagi ne taedia longa ſubirent,
Sed vaga laſcivis flueret diſcurſibus aetas.
Unde tamen tanta ſublimes mole redibant,
Ceu vinctos traherent Medos, Indumque bibiſſent.
  Ecce autem flavis Gradivus ab usque Gelonis
Arva cruentato repetebat Thracia curru.
Subſidunt Pangaea rotis, altaeque ſonoro
Stridunt axe nives. ut vertice conſtitit Haemi,
Femineasque togas preſſis conſpexit habenis,
Subriſit crudele pater, criſtisque micantem
Quaſſabat galeam, tunc inplacabile numen

Bel-

quia ſic ſcribi debet. Epitoma Stephani, Ἄγκυρα πόλις Γαλατίας, οἱ δὲ Φρυγίας αὐτὴν ἀναγράφουσιν. &c. noſter de Galatiae agit. Delr. *Ancyra* vetus liber, non *Amphyſa*, aut *Aegeira*. Steph. Ἄγκυρα πόλις τῆς Γαλατίας. Claver. *Amphira* plurimi Heinſii codices. *actore* Oxon. Leid. Hunc locum etiam correxit Hier. Surita ad Anton. Itiner. p. 305.

100. *Diſcurſibus aeſtas*] non *aetas*, vere ſcripti meliores. ſequenti verſu pro *laude*, iidem, *mole*. quomodo legendum in Obſervationibus jam monuit Gronovius. Valer. Flacc. Lib. V. 283.

Cernis, ait, Colchos, magna quos mole petamus?

Statius VII. Theb. 676.

Librabat magna venturam mole cupreſſum.

Silius Lib. V. 337. *magna vexillum mole ferebat*. Seneca Oedipo v. 829.

Magnum eſſe, magna mole quod petitur, ſcias.

Noſter II. in Stilich. 282.

Quid fugis & ſpernis, tanta quem mole tueris?

Epiſtol. ad Hadrianum v. 34. *Quid tanta dignaris mole clientem?* ſic enim cum membranis legendum. Statius Theb. VI. 157.

——— *quid enim hac opus, hei mihi, lethi*
Mole fuit?

Heins. Neſcio an epitheton *vaga* conveniat aeque *aeſtati*, ut *aetati*, & an non per *vagam aetatem*, juventutem Arcadii intelligat, quem eduxit in hoc iter Eutropius, ut laſcivis diſcurſibus, nihil agendo dignum Imperatore, periret ipſi aetas juvenilis. *vaga* vero *aetas* dicitur, quia juvenes vagi, leves, inconſtantes, nec inhaerentes uni rei, ut ſtabilis aetas ſenum. Martial. II. Ep. 90.

Quinctiliane vagae moderator ſumme juventae.

ſic puellas *nimium vagam turbam* vocat Ovid. II. Amor. IX. 53. & *vagas puellas* Propert. I. 5. 7. apud Quinctil. Declam. VIII. 19. vindicavimus, *vagae artis errorem diſcurrentem per omnia*, quia *diſcurrere* & *vaga* ſibi congruunt, ut hoc quoque loco. denique non tantum ſcelus foret pacis tempore aeſtatem delicato itinere inpendere, quam juveniles Imperatoris annos laſcivis diſcurſibus perdere. de altera lectione *mole* pro *laude* etiam dubito. *magna mole* in hoſtes ire, & bellum parare, ſaepe occurrit, ſed quia de reditu, & ut poſtea v. 416. de Ancyrano triumpho agit, *laude* retinerem. illa enim proprie eſt bellica, ob res bene geſtas. vide ad Phaedr. IV. fab. II. ſic Ovid. XIII. Met. 248.

Et jam promiſſa poteram cum laude reverti.

denique *ſublimes* convenit melius *laudi*, quam *moli*. Burm.

101. *Laude*] Vetus liber *mole*. Delr.

102. *Indumque*] Vetus liber & Vicetin. *Nilumque*. fortaſſis ſcripſerat negligens librarius poſt Vicet. *Nidumque*, hinc ceteri, *Indumque*. Delr. *Indum* vel *Nilum* Lovan. & Voſſ. *Nilum* Jun. Leid. *medios* etiam Oxon. *Moaedos Nilumque* Vicetin.

103. *Ab usque*] *ad usque* Junian.

104. *Curru*] *curſu* Leid.

105. *Alteque ſonoro*] lege, *altaeque*. Heins. ita bell. Get. 325. *per altas incedit nives*. Burm.

106. *ut vertice*] & *vertice* Leid. Lovan. Wolf. Ald.

107. *Preſſis conſpexit*] *preſſis compreſſit* Oxon. *contexit* Lovan. a m. prim.

108. *Triſtisque micantem*] *criſtisque* vere libri meliores. & *Quaſſabat*, non *Quaſſavit*. prior Moreti, *Concuſſit*. ut apud Ovid. II. Met. 50. *Concutiens illuſtre caput*, de Phoebo. Heins. *ſubſidit crudele* Oxon. *concuſſa cervice* noſter Idyll. I. 56.

109. *Quaſſavit galeam*] Juvenalis ad Martem Sat. II. 130.

Nec galeam quaſſas, nec terram cuſpide pulſas.

apud Livium, *Mavors telum ſuum concutit*, *ſors ita reddita fuit*. Claver. *quaſſavit* Claverius ex Raphelengii editione. & ſic Iſingr.

110.

Bellonam adloquitur, quae ſanguine ſordida veſtem
Illyricis pingues pectebat ſtragibus hydros:
Necdum mollitiae necdum, Germana, mederi
Poſſumus Eoae? numquam corrupta rigeſcent
Secula? Cappadocum tepidis Argaeus acervis
Aeſtuat: infelix etiamnum pallet Orontes.
Dum pereunt, meminere mali. ſi corda parumper
Reſpirare ſinas, nullo tot funera ſenſu
Praetereunt, tantique levis jactura cruoris:
Adſpicis obſcaenum facinus? quid crinibus ora
Protegis? en quales ſeſe diffundit in actus
Parva quies! quantum nocuerunt otia ferri!
Qui caruit bellis, eunucho traditur, annus.
Actum de trabeis eſſet, ſi partibus una
Mens foret Heſperiis: rueret deriſa vetuſtas,
Nullaque calcati ſtarent veſtigia juris.
Ni memor imperii Stilichon, morumque priorum
Turpe relegaſſet defenſo a Thybride nomen,
Intactamque novo ſervaſſet crimine Romam.
Ille dedit portum, quo ſe pulſata referret
Majeſtas Latii, deformataeque ſecures:
Ille dedit Faſtos, ad quos, Oriente relicto,
Confugeret ſparſim maculis ſervilibus aevum.

Quam

110. *Bellonam*] *Bellona* Jun. & Wolff.

111. *Pectebat cladibus hydros*] Vetus liber, *ſtragibus*. DELR. non *cladibus* ſcripti meliores, ſed *ſtragibus*. pro *pectebat* unus Ambroſ. *paſcebat*. prim. Vatic. & Oiſel. *ſpectabat*. forte, *pexabat*. pro *alloquitur*, Mazarin. *aggreditur*. placet infra v. 177. *Tandem Targibilum aggreditur*, pro alloquitur. ſic & alibi. HEINS. *pectebat vertice crines* Jun. illud *paſcebat* non diſplicet, & convenit τῷ *pingues*. BURM.

112. *Necdum*] *Nondum* Voſſ. *molliciem* Vicet. & Parm. *Germana videri* Jun.

114. *Secula*] *ſcelera* Vicet.

115. *Pallet Orontes*] Sic & ſcripti. malim nihilo minus, *ſquallet*. vide Conſul. Olybr. 212. infra v. 566.

Vaſtior expulſis Oriens ſquallebit aratris.

HEINS. *pallet euntes* Jun. *etiam nunc* Vicet. Ald. & pleraeque edd.

120. *Protegis? en quales*] Scriptos ſequimur. vulgo, *heu quales*. *diffundat* quoque pro *diffundit* unus Petav. *diffundit in artus* nonnulli. mox pro *partibus Heſperiis*, tertius Vaticanus, *patribus*. HEINS. *Protegit heu* Jun. *en qualis* Vicetin. *diffundit* Jun. deinde, *prima quies* Leid. m. s.

124. *Deriſa*] MS. meus *deluſa*. DELR. *detruſa* Jun.

125. *Veſtigia juris*] Nihil mutandum, etſi *faſtigia juris* frequenter etiam apud noſtrum occurrant. de quibus Conſul. Olybr. 6. HEINS.

127. *Defenſo a Tibride nomen*] τὸ *a* non agnoſcunt libri plerique. agnoſcit prim. & tert. Vatic. HEINS. Carent etiam praepoſitione Vicet. Parm. Ald. Junt. Gryph. & Colin. edd. *defenſa a Tibride* Rapheleng.

129. *Pulſata referret*] *referrent* Oxon. elegantius. mox omnes ſcripti, *faſtos* pro *faſces*. HEINS. vide ad II. de Rapt. 185. ſequenti verſu *deformataque* Voſſ. & ita edidit Iſingr. vitio credo operarum, nam Gryphiana illam ſequi ſolens, *deformataeque*.

133. *Quam ſimiles haec aula viros!*] Livinejus & Barthius curis poſterioribus *habet aula*. ſed perperam. Lucan. Lib VIII. 543. *O ſuperi, Niluſne & barbara Memphis Hos animos?* τὸ *habet* ſubintelligitur. horum & plenus Statius. mox *num* pro *non* bis legendum cum libris melioribus. HEINS. *haec aura* Jun. *ad moenia rurſus* Idem.

136.

Quam ſimiles haec aula viros! (ad moenia viſus
Dirige) num ſaltem tacita formidine muſſant?
Num damnant animo? plaudentem cerne Senatum,
Et Byzantinos proceres Grajosque Quirites.
O Patribus plebes, o digni Conſule Patres!
Quid? quod & armati ceſſant, & nulla virilem
Inter tot gladios ſexum reminiſcitur ira?
Huccine noſtrorum cinctus abiere nepotum?
Sic Bruti deſpectus honos? ignoſce parenti,
Romule, quod ſerus temeratis faſcibus ultor
Advenio. jam jam largis haec gaudia faxo
Conpenſent lacrimis, quid dudum inſtare moraris
Tartaream, Bellona, tubam? quid ſtringere falcem,
Qua populos a ſtirpe metas? molire tumultus:
Excute delicias. Thracum Macetumque ruinae
Taedet, & in gentes iterum ſaevire ſepultas.
Damna minus conſueta movent. trans aequora ſaevas
Verte faces: aliis exordia ſume rapinis.
Non tibi Rhiphaeis hoſtis quaerendus ab oris:
Non per Caucaſias accito turbine valles
Eſt opus. Oſtrogothis colitur mixtisque Gruthungis

Phryx

136. *Quirites*] Caeſar hoc uno vocabulo militum animos depreſſit vel excitavit. Lucan. V. 318.

Tradite veſtra viris ignavi ſigna Quirites.

Conſtantinopolis autem merito Roma dicta eſt; nam & ſeptem montibus excelluit, unde ſepticollis, ſed Ἑπτάλοφος in quodam veteri oraculo dicta eſt. jure Italico inciſis Conſtantinopoli tabulis utebantur, renovato ſub Valentiniano I. Imp. vid. Cod. Theod. Lib. XIV. CLAVER. *Graecosque Quirites* Oxon. eodem modo, ſed non cum nota opprobrii dixit *Eoum Quiritem* Sidonius Paneg. Anthem. 32. ut recte legit & explicat Sirmondus, perperam vero Savaro, *Quirini*, ut Barthius recte inprobat. BURM.

138. *Nulla virilem*] Haec vera lectio, quod & Raphelengius vidit. & ſic quinque ex noſtris. Val. Flacc. Lib. V. 198. *patrias placidus reminiſcere terras.* vulgo, *virilis ſexum. viriles* primus Vaticanus. HEINS. *Quidquid eſt armati* Jun. Vicetin. Parm. & Junt. *virilis ſexus* Lovan. pro var. lect. *virilis ſexum* Parm. *Inter quot gladios* Oxon. etiam non male. vide ad Ovid. Epiſt. VI. 118. Heinſii notas.

142. *Quod ſerus*] *quod ſexus* Oxon. *remeatis faſcibus* Vicetin.

143. *Largus*] vetus liber, *laxis. laxus* aliquando pro longo ſumitur. Proculus in Epiſtolis: *putasne vere me poſſe dicere, arbitratu meo opus effectum non eſſe ante Kal. Junias, cum ipſe arbitrio meo aliam diem operi laxiorem dederim.* leg. CXIII. D. de Verb. Obligat. DELR. *laxis* etiam Jun. ſic apud Lucanum Lib. I. 614. eadem varietas conſpicitur. *compeſcent* etiam Junian. BURM.

146. *Qua populos a ſtirpe metas*] ſic ſex libri, cum primo tertioque Vaticanis. adeantur quae notamus IV. Conſ. Honor. 466. vulgo, *metis.* alii, *meos.* mox, *Macetum* pro *Macedum* iidem libri. vere. paulo poſt, *gentes repulſas*, non *ſepultas* prim. & tert. Vatic. HEINS. vid. ad Lib. I. 211. *ſervire* Oxon. Leid.

152. *Accito turbine*] Forte *excito.* ut infra 406. *excitis iter irremeabile ſignis Adripit.* bello Getico 641. *aliasque excita per Alpes Cimbrica tempeſtas.* HEINS.

153. *Gatbunnis*] Vetus liber, *Crotundis.* Vicetin. *Grutunnis.* ſed ego *Grutungis.* hi enim Galliae populi ſunt, quibus a Valentiani Imp. ducibus ſuperatis, agri in Aſia aſſignati fuerunt. de his noſter alibi cecinit: *Legio pridem Romana Grutungi.* (ſic enim ibi in veteri libro legitur) *Jura quibus victis dedimus, quibus arva domusque Praebuimus* &c. DELR.

Ve-

Phryx ager: hos parvae poterunt inpellere cauſſae
In ſcelus: ad mores facilis natura reverti.
Sic eat: in noſtro quando jam milite robur
Torpuit, & molli didicit parere magiſtro;
Vindicet Arctous violatas advena leges:
Barbara Romano ſuccurrant arma pudori.
Sic fatus, clipeo, quantum vix ipſe Deorum
Arbiter, infeſto cum percutit aegida nimbo,
Intonuit. reſponſat Athos, Haemusque remugit:
Ingeminat raucum Rhodope concuſſa fragorem.
Cornua cana gelu mirantibus extulit undis
Hebrus, & exſanguem glacie timor adligat Hiſtrum.

Tunc

Veteres quidam codices nobis obtruſere neſcio quos *Grutungos*, quos in Gallia ſtatuit vir alias acutus. ſunt igitur natio Arctoa, ſic dicta, ut Celtiberi apud Martialem, *Celtae miſcentes nomen Iberis.* Qui poëta fuit Celtiber, unde ait, *nos Celtis genitos & ex Iberis.* Legiones autem Romanorum e diverſis gentibus conflatae, ut Notitia Imperii, & veteres Inſcriptiones docent ubique. Igitur *Gothunni* in hoc Poëta legendum eſt, id vero omnes excuſi libri ſuadent. CLAVER. dictum IV. Conſ. Hon. 623. HEINS. *Grothongis* Voſſ. *Glutondis* Lovan. *Grutunnis* Jun. *Grotunis* Oxon. *Grudondis* vel *Grutongis* Leid. *Grutundis* Oxon. alt. *Gratodis* Wolff. *Grutbungis* Leid. vulgo *Gothunnis.* quos ex *Gothis* & *Hunnis* mixtam fuiſſe gentem cenſet Barthius. pro *Oſtrogothis* Jun. habebat *Otryſiis.*

154. *Phryx ager*] *Phryx Geticos parvae* Lovan. a m. pr.

156. *Sic erit*] Vetus liber, ſcripti & impreſſi, *erat.* deinde Baſileen. *erat.* poſtremo Lugdun. *erit.* DELR. *eat* ſcripti codices, quos ſecuti ſumus. vidit & veram lectionem Barthius. vulgo, *erat.* Lucan. II. 304.

Sic eat. immites Romana piacula Divi
Plena ferant.

& Lib. V. 217.

Sic eat, ô Superi! quando pietasque pudorque
Deſtituunt.

Noſter bello Getic. 550.

Sic eat, hortatusque ſuos belloque viaeque
Inſtruit.

ita vetus liber. vulgo, *Sic ait.* Livius Lib. I, XXVI. *Sic eat, quaecumque Romana lugebit hoſtem.* HEINS. vide ad Epith. Pallad. 137. *ſic eat. in noſtra quando jam* Oxon. *quando* pro quoniam capiebat Heinſius, quod integrum erat in alio Oxon. & Lovan. ut Heinſius & Barthius legunt, *eat* erat in Vicetin. Parm. & Ald.

160. *Quantum vix*] *quantum vis* Jun.

161. *Percutit aethera nimbo*] Lucenſ. Gyrald. & prim. Vatic. cum Oiſeliano, ac Vaticanae Bibliothecae tertio codice, *aegida.* eleganter. de Jovis aegide plena Graecorum poëtarum ſcripta. tres libri, *aëra*, & *perculit* prior Moreti. HEINS. pro *nimbo* eſt in Leid. *mundo.* ſed quid ſignificat *aegida nimbo percutere?* hoc ego non capio, niſi velis abſoluto caſu, *infeſto nimbo*, explicare tempeſtate infeſta, id eſt, cum eſt tempeſtas. meliori omine *aegida* pro *aethere* repoſuit Heinſius apud Valer. Flacc. III. 54. *nimbus* autem eſt procella, tonitru, fulmina, &c. nam ea ſaepe nimbo comprehenduntur. ut II. de Rapt. 230. *nimbis Hymeneon biulcis Intonat.* ſed nec *percutere aethera* ſatis placet. vitium in *nimbo* latere ſuſpicor, quare non illibenter *aegida* reciperem; nam ut *percutere* noſter, ita *concutere* dixit Virgil. VIII. 352.

——— *Arcades ipſum*
Credunt ſe vidiſſe Jovem, quum ſaepe nigrantem
Aegida concuteret dextra, nimbosque cieret.

ubi *nigrantem* vocare notat Servius, quia tempeſtatem conmovet, & Graecos poëtas procellas vocare καταιγίδας, & *nimbos* pro fulminibus poni. BURM.

163. *Raucum Rhodope*] *Rhodope, raucum* Iſingr. Gryph Colon. Raphel. *mutum Rhodope* Oxon. *percuſſa* Jun. *Rhodope magnum concuſſa* Vicetin.

164. *Mirantibus extulit undis*] Ita ſcripti plerique, non *excutit.* ſic *elatis cornibus amnes* apud Val. Flacc. Lib. I. 106. noſter VI. Conſ. Honor. *Ille caput placidis ſublime fluentis Extulit.* Ovid. V. Met. 487.

Tum caput Eleis Alpheïas extulit undis.

Silius Lib. V.

Ut cum turbatis placidum caput extulit undis
Neptunus.

Valer. Flacc. Lib. I. 647. *trifida Neptunus in haſta Caeruleum fundo caput extulit.* HEINS. *mirantibus aequoris undis* Ovid. II. Amor. XI. I. vide ad Val. Flacc. I. 382.

167.

Tunc adamante gravem nodisque rigentibus haſtam;
Telum ingens, nullique Deo jaculabile, torſit.
Fit late ruptis via nubibus. illa per auras
Tot freta, tot montes, uno contenta volatu
Tranſilit, & Phrygiae mediis adfigitur arvis.
Senſit humus: gemuit Nyſaeo palmite felix
Hermus, & aurata Pactolus inhorruit urna:
Totaque ſubmiſſis fleverunt Dindyma ſilvis.
Nec Dea praemiſſae ſtridorem ſegnius haſtae
Conſequitur, centumque vias meditata nocendi,
Tandem Targibilum (Geticae dux inprobus alae
Hic erat) adgreditur. viſo tum forte redibat
Eutropio vacuus donis, feritasque dolore
Creverat, &, teneris etiam quae crimina ſuadet
Ingeniis, Scythicum pectus flammabat egeſtas.
Huic ſeſe vultu ſimulatae conjugis offert

Men-

167. *Nullique deo*] *nullique adeo* Junian. & Oxon. a m. s.

Jaculabile] Auſonius: *Nec praeter dominum vibrabilis ornus Achillei.* huc etiam reſpicit locus Ovidii VI. Faſt. 205.

Proſpicit a tergo ſummum brevis area circum,
Eſt ubi non parvae parva columna notae.
Hinc ſolet haſta manu belli praenuntia mitti,
In Regem aut gentes cum placet arma capi.

CLAVER. *jactabile* Vicetin. quae eadem eſt in MSS. varietas apud Ovid. VII. Met. 680.

168. *Ruptis*] *raptis* Leid. a m. pr.

169. *Adfigitur oris*] *adſligitur* quatuor ſcripti, & pro *oris*, *arvis* meliores omnes. HEINS. Delevit Heinſius quae produxerat loca ex Ovidio & Silio, quibus *adſligitur* pro *adfigitur* legendum firmare conabatur. & recte poenituit virum doctum. nam *adſligere haſtam arvis* inauditum; ſed haſta *infixa*, vel *adfixa terrae* centies occurrit. homo, vel aliud quid, quod projicitur, *adſligitur* terrae, ſed tela, haſtae, &c. cuſpide ſua *adfiguntur*. vide ad Ovid. XII. Met. 139. & ad Sil. I. 674. BURM.

170. *Senſit humus*] *Sentit* Oxon.

171. *Inhorruit unda*] *urna* ſcripti complures. bene. dictum Conſ. Olybr. 213. HEINS. *urna* etiam Vicet. & Parm.

172. *Submiſſis*] Vetus liber *demiſſis*. DELR. *dimiſſis* Junian.

174. *Nec Dea*] *non dea* Voſſ. *Nondum. praemiſſae* Jun. cui ſequens verſus deërat.

176. *Targibilum*] Tanta eſt in hoc nomine omnium codicum variatio, ut quid ſtatuam, plane fatear me ignorare. DELR. Haec dictio varie ſcribitur ab Hiſtoricis Graecis, atque hinc emendari poſſe autumo. At Servius: *quoties poëta aſpera invenit nomina, vel in metro non ſtantia, aut mutat ea, aut de his aliquid mutilat.* *Trigibildum* habet Zoſimus, contra quem vafer Gainas miſſus, ſcripſit ad Arcadium, ſe nihil in Phrygia promovere propter bellicam virtutem atque induſtriam Targibili. CLAVER. Libri meliores *Trabigilum*. alii *Tarbigilum*, quos inter primus Vaticanus. Schedae Gudianae *Tartidium*. quidam *Tarbigalum*, atque ita porro. Lego, *Trigibilum*. Τριβίγιλδος enim Zoſimo, Socrati, aliisque. pro *Geticae dux improbus aulae*, Vir Cl. Albertus Rubenius *alae*. non dubitandum. manifeſte aemulatus eſt illa Statiana Theb. X. 461.

Ecce & Dircaeae juxta dux improbus alae
Venerat Amphion.

Silvar. IV. ad Maximum Junium.

Signa frenatae moderatur alae.

alae igitur in auxiliaribus copiis numeratae. Livius Lib. XLIX. *Alarii igitur equites, ubi tam memorandum facinus Romanorum equitum viderunt, & ipſi virtute eorum accenſi ſunt.* HEINS. *Trabigilum* Vicet. & Parm. *Thargibilum* Ald. *Tharbigalum* Jun. alter *Tarbigilum* Junt. *Targibilum* Iſingr. & aliae.

179. *Crimina ſuadet*] *ſuadent* Vicetin. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. & cod. Lovan. *ſudet* Junian.

181. *Simulatae conjugis offert*] *ſimulato* quatuor libri. *mentitae* primus Vaticanus pro diverſa lectione. mox *incedens* pro *incedit* Gyrald. Lucenſ. & Lovan. alii *incendia*, corrupte. HEINS. *ſimulante* Vicetin. *incendit* Oxon. *incendia* m. prim. *incendit* m. ſ.

Wolf.

Mentitoque ferox incedit barbara greſſu,
Carbaſeos induta ſinus: poſt terga reductas
Uberibus propior mordebat fibula veſtes:
Inque orbem tereti mitra redeunte capillum
Strinxerat, & virides flaveſcere juſſerat angues.
Advolat, ac niveis reducem conplectitur ulnis,
Infunditque animo furiale per oſcula virus.
Principe quam largo veniat, quas inde reportet
Divitias, aſtu rabiem motura, requirit.
Ille, iter ingratum, vanos deflere labores:
Quos ſuper eunuchi faſtus, quae probra tuliſſet.
Continuo ſecat ungue genas, & tempore pandit
Adrepto gemitus: I nunc, devotus aratris
Scinde ſolum, poſitoque tuos mucrone ſodales
Ad raſtros ſudare doce: bene rura Gruthungus
Excolet, & certo diſponet ſidere vites.
Felices aliae, quas debellata maritis
Oppida, quas magnis quaeſitae viribus ornant
Exuviae: quibus Argivae pulchraeque miniſtrant
Theſſalides, famulas & quae meruere Lacaenas!

Me

Wolf. *barbara motu* Junian. quod verum puto, & alterum a Gloſſatore. Horat. IV. Od. 13. *decens quo motus?* pro inceſſu. *ruſticus motus* Ovid. III. Art. 305. & II. Amor. IV. 23. *Molliter incedit, motu capit.* & ita paſſim. vid. infr. 362. BURM.

183. *Induta*] *inducta* omnes fere codices, & Parm. vide ad Lib. I. 302. *reductos* etiam Jun. & Leid. a m. s. & Lovan. *verberibus* Jun. ed. Vicetin.

185. *Redeunte capillum*] Gyraldinus *redimente.* bene. ſic *Copa* in Catalectis *Graja redimita mitella.* Ovid. Faſt. III. 669. cum ſcriptis:

Illa levi mitra canos redimita capillos.

HEINS. Sed *in orbem redire* mihi magis placet dici mitram. & *redimente* fit a *redimere*, non autem a *redimere.* ſic in alia re *redire in gyrum* Ovid. VII. Met. 784. *mytbra rediante* Vicetin. an *radiante*? quod verbum noſter amat. ita *toga radians* VI. Conſ. Honor. 371. *radiantes capuli* II. in Stilich. 91. & alibi. ſaepe etiam Ovidius, & alii. BURM.

186. *Strinxerat*] ſex codices, *ſtruxerat.* quomodo apud Prudent. Pſychom.

Turritum tortis caput accumularat in altum
Crinibus, exſtructos augeret ut addita cirros
Congeries, celſumque apicem frons ardua ferret.

pari modo D. Hieronymus ad Demetriadem, *alienis capillis turritum verticem ſtruere.* hunc ritum alii jam obſervarunt. paulo poſt pro *Infunditque animo*, malim, *Diffunditque.* HEINS. ita *ſtructor comarum* Tertull. II. de Habit. Femin. 7. vid. Juvenal. Sat. VI. 503. ſed *ſtrinxerat* edd. Vicet. Parm. Ald. vide ad Sil. Ital. IV. 746. de confuſione horum verborum. mihi tamen rectius videtur *ſtrinxerat.* nam mitra cohibebat crines, non ſtruebat. ſic Ovid. IV. Faſt. 517. *ſimularat anum mitraque capillos preſſerat.* *cobiberet* eſt in loco Prudentii a Barthio laudato. BURM.

188. *Infunditque*] *Infuditque* Jun. Oxon. non mutandum hoc verbum. prius enim *infundere* debet virus per oſcula, quod deinde per totum corpus diffunditur. vid. Ovid. IX. Met. 162. BURM.

189. *quam largo*] *quod* Oxon. *veniet* Junian. *principe* pro a principe. ut in praefat. III. in Stilic. II. *caſtris ire*, pro *a* vel *ex caſtris.* BURM.

190. *Rabiem*] *rabie* Leid.

191. *Iter*] *iterum* Jun.

192. *Quae probra*] *quem Roma* MS. Pulm. marg. Iſingr.

193 *Tempore pandit*] Thuan. *prodit.* nihilo deterius. HEINS. vide ad Ovid. I. Met. 656. *arrepto tempore* illuſtravimus ad eumdem Lib. I. Art. 400. BURM.

196. *Grutbungus*] Hoc loco diſerte MS. meus *Grutungus* continet. DELR.

198. *Felices aliae*] *animae* Wolff.

200. *Pulcbraeque*] *pulcbraeve* Oxon.

201. *Et quae meruere Lacaenas*] *ſibi quae* duo veteres.

Me nimium timido, nimium junxere remiſſo
Fata viro, totum qui degener exſuit Hiſtrum;
Qui refugit patriae ritus, quem detinet aequi
Gloria, conceſſoque cupit vixiſſe colonus,
Quam dominus rapto. quid pulchra vocabula pigris
Praetentas vitiis? probitatis inertia nomen,
Juſtitiae formido ſubit. tolerabis iniquam
Pauperiem, quum tela geras? & flebis inultus,
Quum pateant tantae nullis cuſtodibus urbes?
Quippe metus poenae. pridem mos ille vigebat,
Ut meritos colerent, inpacatisque rebelles
Urguerent odiis. at nunc, qui foedera rumpit,
Ditatur; qui ſervat, eget. vaſtator Achivae
Gentis, & Epirum nuper populatus inultam
Praeſidet Illyrico: jam, quos obſedit, amicus
In-

teres. mox forte a manu Claudiani, *Quem refugit patriae ritus.* HEINS. *Laconas* Lovan.

202. *Remiſſo*] Cave admittas Barthianum, *marito.* HEINS. *nimium tumido* Leid.

204. *Quem detinet*] Olim Heinſius volebat, *quem deſtinet. nunc refugis* Oxon. & mox, *cupis.* eſt hic iterum ellipſis τῶ *magis* vel *potius.* vid. ad Bell. Gild. 188. & hic Barth. color ductus ex illis Lucani Lib. I. 346. *An melius fient piratae, Magne, coloni?* BURM.

207. *Pertentas*] Lege, *Praetentas.* DELR. male vulgo *Pertentas.* Gyrald. & tres alii, *Praetendis.* HEINS. *Conceptas vitiis & praetendas* Oxon. pro var. lect. *praetendere* hoc ſenſu obvium. vid. I. laud. Stilich. 272. II. 35. ubi vide Heinſium. poſſet & ita capi *praetentare* apud Val. Flacc. VI. 75.

Inpia Germani praetentaus vulnera Perſes.

pertentas Colin. deinde *pietatis* pro *probitatis* Oxon. & Leid. pro var. lect. BURM.

210. *Quum pateant tantae nullis cuſtodibus urbes*] *arces* Patav. & Put. Regius, *aedes.* HEINS. *Quum pateant tibi te* Leid a m. pr. latet forte nomen gentis: *Quam pateant Phrygiae n. c. urbes.* antea adſixus arvis Phrygiae fuerat vs. 169. nunc majorem praedam ex urbibus oſtentat viro. iterum color ductus ex Lucano Lib. V. 411. nullus vero locus *arcibus.* vid. infr. vs. 274. BURM.

211. *Metus*] *Quippe metu poenae* malit Barthius, quam *metus.* HEINS. ſed reſipuit.

212. *Inpacatisque*] Heinſius olim maluit *inplacandisque. ut mites colerent* Oxon. a m. s. *vigerent odiis* Vicetin.

213. *Rumpit*] *rupit* Jun. & Vicetin.

214. *Ditatur*] Foedifragi ac perduelles illis temporibus ditabantur, iisque praeſto erat venia. Lucan. Lib. V. 260. *Quidquid multis peccatur, inultum eſt.* CLAVER.

215. *Epirum nuper populatus inultam*] *adultam* Rottendorphianus & tres alii. *opimam* tert. Vatic. & pro diverſa lectione Puteaneus. *inultus* paulo ante praeceſſerat. ſic *opimam & fertilem Aſiam* dixit Cicero. Sicilia apud Lucretium Lib. I. *Rebus opima bonis.* Maro Aeneid. I. 621. *genitor tum Belus opimam Vaſtabat Cyprum.* Horat. I. Od. VII. 11. *Lariſſae campus opimae.* & Od. XXXI. *opimae Sardiniae ſegetes feraces. Epirotici* certe *tauri* omnium maximi. Emenda Senecam Phoeniſſis, quas *Thyeſten* perperam inſcripſere, v. 54.

Opulenta ferro regna germani petant.
Pars magna opimo patris e regno mea eſt,
Pater ipſe.

qui verſus homines eruditos valde exercuit, cum hactenus legatur:

Pars magna patris optimo e regno mea eſt.

HEINS. An non poſſet conjici legendum ex veſtigiis quatuor codicum, qui *adultam* habent, *nuper populatus adulter:* nam & mox addit, *quorum conjugibus potitur.* videant acutiores, an non & hoc caſtae uxori conveniat convicium. BURM.

216. *Praeſidet, Illyricos*] Hic deſignatur Alarichus Gothorum dux, vir olim Theodoſio in bellis utiliſſimus, ſed adeo cautae & crudelis avaritiae, ut modo harum eſſet, modo illarum partium. nam Illyricum, quaſi inter Arcadii & Honorii limites ſitum ac litigioſum, primo hujus, dein illius nomine occupavit, accepta utrimque pecunia. Hunc ſane Eutropius ac Stilicho invicem ſibi invidere, ut ex Zoſimo colligitur. CLAVER. *Praeſidet Illyrico* vera

Ingreditur muros, illis reſponſa daturus,
Quorum conjugibus potitur, natoſque peremit.
Sic hoſtes punire ſolent: haec praemia ſolvunt
Excidiis. cunctaris adhuc? numerumque tuorum
Reſpicis, exiguamque manum? tu rumpe quietem:
Bella dabunt ſocios. nec te tam prona monerem,
Si contra paterere viros. nunc alter in armis
Sexus, & eunuchis ſe defenſoribus orbis
Credidit: hos Aquilae Romanaque ſigna ſequuntur.
Incipe barbaricae tandem te reddere vitae.
Te quoque jam timeant, admirenturque nocentem,
Quem ſprevere pium. ſpoliis praedaque repletus,
Quum libeat, Romanus eris. ſic fata, repente
In diram ſe vertit avem, roſtroque recurvo
Turpis, & infernis tenebris obſcurior alas
Auſpicium veteri ſedit ferale ſepulchro.
  Ille, pavor poſtquam reſoluto corde quievit,
Et rigidae ſedere comae, non diſtulit atrox
Juſſa Deae: ſociis, quae viderit, ordine pandit,
Invitatque ſequi. conjurat barbara pubes
Nacta ducem, Latiiſque palam deſcivit ab armis.
Pars Phrygiae, Scythicis quaecumque Trionibus alget

Pro-

ra lectio, quam Lucens. Regius, Oxon. prim Vatic. & tres alii agnoſcunt. *Illyricum* enim abſolute dicitur. ſic bell. Get. 535.

At nunc Illyrici poſtquam mihi tradita jura.

Lib. I. de laud. Stilich. 171. *Illyricum peteres.* Claverius, Raphelengius, & quinque ſcripti, *Praeſidet Illyricis*, ſed tum *Illyriis* legendum. Propert. II. Eleg. XIII. 10.

Dic alias iterum naviget Illyrias.

caeteri, *Praeſidet Illyricos.* vulgo, *Poſſidet Illyricos.* HEINS. *Poſſidet Illyricos jam quos abſedit amictus* Iſingr. & in margine, *amicos.* ſed veram ſcripturam reſtituit Heinſius. ita Gronovius Livio XXVI. 25. reſtituit *vaſtatis proximis Illyrici.* vid. ad Ovid. V. Triſt. XIII. 1. ita infra III. de Laud. Stilich. 82. *Libycum.* BURM.

220. *Excidiis*] *Exitiis* Leid. m. s.

221. *Reſpicis*] Mazar. *Deſpicis.* HEINS.

Exiguamque manum] *exiguamque manu* Jun.

222. *Te tam*] *te jam* Lovan. & Oxon. *moverem* alter Oxon. *moverent* Jun.

223. *Si contra paterere viros*] Id eſt, ex adverſo. Virg. X. 16. *Venus aurea contra.* Claudiani mens; non te ita monerem, ſi tibi confligendum eſſet cum viris. *pati* hoc loco eſt experiri. ſic infra *tela pati* eſt exercere. Lib. I. *Eutropium paſſure Cato.* CLAVER. vel *raperere* primu Vaticanus. HEINS. *parere* Oxon. Leid. *properare* Jun. *moveare* Ambroſ. *ſic alter* Wolf.

226. *Reddere*] Vetus liber, *credere.* ſic infra, *ſe credidit undis.* DELR. vide III. Conſ. Honor. 109. & Praef. hujus libri v. 5.

228. *Praedaque repletus*] prim. Vatic. *repleri Cum libeat.* Rottend. *repertus.* puto, *refertus.* HEINS.

230. *Avem*] ſic Megaera apud Virgil. XII. 862.

Alitis in parvae ſubito conversa figuram,
Quae quondam in buſtis aut culminibus deſertis
Nocte ſedens ſerum canit inportuna per umbras. CLAV.

231. *Infernas*] Vetus liber, *infernis.* DELR. Ita & Barthius, cujus codex etiam *obſcoenior.* ſed *obſcurior* eſt nigrior. vid. ad Ovid. III. Am. IX. 20. BURM.

235. *Quae viderit*] *quod viderit* Jun.

236. *Invitatque ſequi*] prim. Vatic. & Lucenſ. *Irritatque.* HEINS. vide ad Ovid. II. Am. IV. v. 9. & infr. vs. 329.

238. *Phrygiae*] Haec ſane elegantiſſima diſcriptio

Proxima, Bithynos; Solem quae condit, Jönas;
Quae levat, adtingit Galatas. utrimque propinqui
Finibus obliquis Lydi Piſidaeque feroces
Continuant auſtrale latus: gens una fuere,
Tot quondam populi, priſcum cognomen & unum,
Adpellata Phryges; ſed quid non longa valebit
Permutare dies? dicti poſt Maeona regem
Maeones. Aegeos inſedit Graecia portus.
Thyni Thraces erant, quae nunc Bithynia fertur.
Nuper ab Oceano Gallorum exercitus ingens
Illis, ante vagus, tandem regionibus haeſit,

Gae-

tio non immerito a viris magnis laudata eſt. vide & Mart. Capellam. vide etiam totum initium Lib. III. Q. Curtii, unde haec deſcriptio. CLAVER. *Pars Phrygiae* ſcripti omnes. fruſtra Raphelengius *Phrygiam* ex viri maximi conjectura. poſt *τὸ proxima* diſtinguendum, quod illum fefellit. nec opus *Bithyno* aut *Bithynis*. paulo poſt pro *Quae laeva* Delrius & Gronovius *levat* jam legendum monuerunt. nec aliter potiores ſcripti. vidit ex parte veram uoque ſcripturam Barthius. Laude Serenae v. 51.

——— *primo levat aequore ſolem*
India: tu feſſos exacta luce jugales

Proluis. quomodo legendum, non *lavat*. locus corruptus magno Caſaubono perſuaſit Comment. in Perſium, ut *proluere* plus eſſe crederet, quam lavare, atqui *proluere* leviter lavare. Ovid. Faſt. IV. 374. *& niveos Luna levaris equos*, ubi perperam Paſſeratius *lavaris* reponebat. HEINS. *Phrygiam* Wolf.

239. *Bithynos*] *Bacbinos* Jun. *Biſtonios* Moreti. *Bithynios* Wolf.

240. *Quae lavat*] vetus liber cum Vicet. *levat*. dixerat enim *condit*. DELR.

Propinqui] *propinquis Finibus obliqui* Jun. Oxon. *attingit Galatam* Junian. *Lydii* Oxon. & Wolf. *utrique* Vicet. Parm.

241. *Piſidaeque feroces*] Livius Lib. XXXIX. ferociae cauſſas reddit. DELR. *Piſcidaeque* Vicetin.

243. *Tot quondam populi*] *Tot populi quondam* Voſſ.

247. *Thyni Thraces erant*] *arant* prim. Vatic. & quinque alii. optime. Virgil. III. Aeneid. 13.

Terra procul vaſtis colitur Mavortia campis
(Thraces arant) acri quondam regnata Lycurgo.

Rufus Feſtus Avienus Deſcriptione Orbis,

——— *tunc ipſi maxima Thraces*
Vomere ſollicitant curvo loca.

Statius Theb. V. 53.

Thraces arant contra, Thracum fatalia nobis
Litora.

Priſcianus Periegeſi v. 321.

Thraces arant poſt hos, latiſſima rura tenentes.

Lucan. IV. 334.

Qua nudi Garamantes arant.

Silius Lib. IV. 546.

Huic cadit infelix niveis Varenus in armis,
Mevanas Varenus, arat cui divitis uber
Campi Fulginea.

ſic ex optimo libro legendum. *Mevanas*, ut *Arpinas*, *Privernas*, *Fidenas*, *Capenas*, ſimilia. *Altinates geneſtas* habes apud Gratium v. 130. *Fulginas municipium*, & *Fulginas praefectura* Ciceroni in Oratione pro L. Vareno apud Priſcianum. HEINS. Non probat mutationem *τοῦ erant* in *arant* Reines. Epiſt. XXXIII. ad Daumium, quia confert Poëta Bithyniam, quae nunc fertur, cum veteribus Bithyniae incolis, Thynis Thracibus, a quibus regioni appellatio. & certe ſi *arabant* poſſet legi, aliquo modo Heinſio accederem. nunc cum Reineſio facio. *nunc* enim poſtulat quidquam aliud quod olim fuit. credo librarios, qui *arant* ſuppoſuerunt, offendiſſe inſolentiorem locutionem *Thyni quae nunc Bithynia*, quaſi debuiſſet, *qui nunc Bithyni*, dicere. ſed gentium nomina pro regione & contra poni ſaepiſſime vidimus ad Ovid. III. Amor. IV. 20. & IV. Met. 668. & ad Vell. Paterc. II. 40. & ſupr. I. in Eutrop. 203. ubi ſatis magna copia exemplorum, quae hic iterum non tranſcribo. apud Juſtin. Lib. XVII. 3. *Pyrrhus in his locis conſedit, qui Pyrrhidae primum, poſtea Epirotae dicti*. ubi Hearnius deſiderari aliquid arbitratur, *in his locis conſedit, quorum incolae Pyrrhidae*. ſed perperam. inſolentior eſt locutio Velleji Lib. I. cap. 115. *Caeſar ad alteram belli Dalmatici molem animum atque arma contulit. In qua regione &c.* ubi regio ad *Dalmaticum bellum*, pro bellum in Dalmatia, refertur. BURM.

250.

Gaeſaque depoſuit, Grajo jam mitis amictu;
Pro Rheno poturus Halyn. dat cuncta vetuſtas
Principium Phrygibus: nec rex Aegyptius ultra
Reſtitit, humani poſtquam puer uberis expers
In Phrygiam primum laxavit murmura vocem.
Hic cecidit Libycis jactata paludibus olim
Tibia, foedatam quum reddidit umbra Minervam.
Hic & Apollinea victus teſtudine paſtor
Suſpenſa memores inluſtrat pelle Celaenas.
Quatuor hinc magnis procedunt fontibus amnes

Au-

250. *Grajo jam*] *jam Grajo* Voſſ. Lovan. MS. Pulm. edd. Ald. Colin. Raphel. & aliae. *tam Grajo* Vicet.

252. *Rex Aegyptius*] Pſammetichus. Herodot. Ἐυτέρπ. Delr. vide apud Herodotum nobilem contentionem Pſammetichi Regis Aegypti cum Phryge, utra lingua aut natio eſſet prior aut antiquior, quod ὀνοματοποιία caprina potius, quam veritas idiomatis videtur definiiſſe. Claver.

253. *Uberis expers*] *Iſidis* Lucenſis. latet aliquid. Heins.

254. *Laxavit vocem*] Paulinus Epiſt. ad Amandum: *Solvat linguam meam in verbum bonum, qui & aſinae os in ſermonem laxavit humanum.* Claver.

255. *Hic cecidit* &c.] Innuit a Minerva tibiam in Phrygiam abjectam fuiſſe. de hac fabula Clemens Alexandrinus Paedag. Lib. II. Προνοητέον δὲ μάλιστα τῆς εὐσχημοσύνης ἣ καὶ τὴν Ἀθηνᾶν φησὶν ὁ μῦθος, ἥτις ποτὲ ἦν προμηθουμένην αὐτῆς. τὸν αὐλὸν ἀποῤῥίψατο ἐπιτερπὲς διὰ τὸ ἀπρεπὲς τῆς ὄψεως. Propert. Lib. II. XXIII. 84.

Hic locus eſt in quo tibia docta ſones.
Quae, non jure, vado Maeandri jacta nataſti,
Turpia cum faceret Palladis ora tumor.

verba ſcripſi, ut hi loci ſibi invicem aliquid lucis praeſtent. Delr. Haec fabula exſtat etiam apud Ovidium III. Art. Am. 505.

I procul hinc dixit, non eſt mea tibia, tanti,
Ut vidit vultus Pallas in amne ſuos.

Idem in Faſtis Lib. VI. 701.

Ars mihi non tanti eſt, valeas, mea tibia, dixit,
Excipit abjectam ceſpite terra ſuo.

deinde ait inventam a Satyro in ripa fluminis, qua Phoebum provocaverit. vide poenam Marſyae in Metam. hic vero *jactata* celebratam tibiam, apud Propertium *jacta*, abjectam ſignificat. ſed *Liciis*, non *Libycis*, erat in veteri codice, quod nimis placet. vide Metam. probabis ſat ſcio. Claver. *Lyciis* Claverius ex veteri libro. ſed puto Cujacii conjecturam eſſe. noſtri enim omnes in contraria eunt. nulla opus mutatione, ſi de Tritoniaca palude intelligatur. Silius Lib. IX. 297.

Et Pallas Libycis Tritonidos edita lymphis.

Lucan. IX. 330.

——— *ſtagnique quieta*
Vultus vidit aqua, poſuitque in margine plantas,
Et ſe dilecta Tritonida dixit ab unda.

pro *cecidit* Livinejus *cecinit*. & ſic Iſingrin. & Florent. S. Marci, quod omnem difficultatem tollit. pro *umbra*, *unda* prior Moreti, & *redderet*. Heins. *unda* ſine dubio eſt vera lectio. nam Ovidius III. Art. 505.

I procul hinc dixit, non eſt mihi tibia tanti,
Ut vidit vultus Pallas in amne ſuos.

vide & VI. Faſt. 699. niſi *umbra* ſit ipſa imago, quam videbat Pallas in aqua. *unda* etiam praefert Markl. ad Stat. V. Silv. III. 88. ubi tamen probare non poſſum Heinſii correctionem, *Nec foeda gaudentem Pallada buxo*, quam etiam profert vir doctus. ſed ſi *foeda* placet, reſcriberem, *nec foeda gaviſam Pallada bucca. buccas inflare* ex Horatio, Petronio, & aliis notum. nam *foedam buxum* dicere, quae facit deformem, non placet. *fiſſa buxus* an recte perforata vel terebrata dicatur, dubito. Heinſius etiam adſcripſerat *foeda* vel *bifora*. Burm.

258. *Pelle*] *more* Leid. m. prim.

259. *Quatuor hic*] Imo *hinc* cum Lucenſi & duobus aliis. Heins.

Magnis procedunt fontibus] Haec adverſari videntur iis, quae diximus ad Lib. I. vs. 353. ſed praeterquam quod oſtendimus ſaepe poëtas luxuriare, & de fluviis diverſa tradere, puto poſſe conſtrui hoc modo verba: *hic*, ſive *hinc*, procedunt quatuor amnes magnis fontibus, id eſt copioſa aquarum multitudine. ad fontes enim & hi fluvii, ut alii, exigui & vix navigabiles. nam de Sangario Strabo Lib. XII. pag. 543. dicit longe fluere, antequam, Gallo accedente, auctus & navigabilis fiat, & olim etiam ἄπλωτον fuiſſe. Livius XXXVIII. 18. *non tam magnitudine memorabilem, quam quod vim piſ-*

Auriferi: nec miror aquas radiare metallo,
Quae toties lavere Midan. diverſus ad Auſtrum
Curſus & Arctuom fluviis mare, Dindyma fundunt
Sangarium, vitrei puro qui gurgite Galli
Auctus Amazonii defertur ad oſtia Ponti.
Icarium pelagus Mycalaeaque litora juncti
Marſya Maeanderque petunt: ſed Marſya velox,
Dum ſuus eſt, flexuque carens: jam flumine mixtus
Mollitur, Maeandre, tuo; contraria paſſus
Quam Rhodano ſtimulatus Arar: quos inter aprica
Planities Cererique favet, denſiſque ligatur
Vitibus, & glaucos fructus adtollit olivae,
Dives equis, felix pecori, pretioſaque picto
Marmore, purpureis cedit cui Synnada venis.

Ta-

piſcium ingentem praebet, ait. Maeander & Marſyas, ut quidam, duobus vicinis fontibus, ut alii uno fonte, qui mox ſub terra labitur, deinde erumpens in duo flumina diſcedit. alii ex palude oriri ajunt. vid. Strab. XIII. p. 577. & ibi Caſaub. BURM.

260. *Auriferi*] Heinſius olim legebat, *Aurifero nec miror aquas radiare metallo.*

262. *Curſus*] *Currus* Ald. Parm. Colin.

Dindyma fundunt Sangarium] *Dindyma fundunt. Sangarius vitrei* &c. Iſingr. *qui puro* Junian. & mox *actus* pro *auctus*, ut Wolf. & Oxon. *fundum* Parm.

264. *Amazonii*] Intelligit ſine dubio Pontum Euxinum. Erravit ergo Livius, qui Lib. XXXVIII. 18. *in Propontidem ſe effundere* ait. niſi locus ſit corruptus. vide ibi interpretes. BURM.

267. *Dum ſuus eſt, flexuque carens*] *flexusque carens*] ſecundo caſu, primus & tertius Vaticani. venuſte. etiam Oiſelianus. ſic *egere* nunc ſecundum. nunc quartum caſum regit. HEINS. vid. Lucan. VI. 311. *fluxuque* Oxon. *dum ſuus eſt* eleganter dictum. ſic Avienus Deſcr. Orb. v. 29. de Tanai, *ſciſſus Araxeo prius aequore jam ſuus.* BURM.

268. *Mollitur*] *mollitus* Jun.

269. *Stimulatus*] *ſtimulator* Leid. m pr. Lovan. & Wolf. *Arax* Leid.

270. *Cererique*] *Cedrisque* Jun. alter.

271. *Vitibus & glaucos fructus*] *glaucae* unus Ambroſ. concinnius pro *fructus* prior Leidenſis, & quartus Vaticanus, *fluctus*. eleganter. nam *fructus adtollere* minus proprie dictum. Rufus Feſtus Avienus:

Ipſa dehinc tellus, qua circumplectitur orbem,
Et procerarum fluctu vernat palmarum.

Epiſt. ad Serenam v. 40.

Fluctuet & glauca pinguis oliva coma.

Lib. II. de Rapt. 110.

Fluctuat hic denſo criſpata cacumine buxus.

Rutilius Itinerar. v. 284.

Pineaque extremis fluctuat umbra fretis.

Seneca Hercule Furenti Act. III. 669.

Nec adulta leni fluctuat Zephyro ſeges.

ſic & *undare* de arboribus poëtae, quomodo apud Maronem II. Georg. 437.

Et juvat undantem buxo ſpectare Cytorum.

Epithalamio Palladii, v. 5.

——— criſpatur opaca
Pampinus, & mites undatim ventilat uvas.

undare etiam pro abundare. ut apud Valer. Flacc. Lib. I. v. 539. de Scythia *Undat equis, floretque viris. undare penates populis* noſtro Conſ. Olybr. & *unda vulgi.* HEINS.

172. *Dives equis, felix pecorum*] *equi* unus Ambros. *pecori* etiam ſcripti fere omnes. Oxon. Reg. prim. Medic. *pecoris*. Lego, *Dives equi, felix pecoris.* niſi mavis *equûm* pro *equorum*. ut in illo Virgiliano IX. 26.

Dives equûm, dives pictaï veſtis & auri.

HEINS. *pecorum* Scaliger. & Iſing. *dives equis, felix pecori*, priſcae editiones.

273. *Purpureis cedit cui Synnada venis*] vetus liber, *Sigunda*. a Stephano edoctus repono *Sinnada*. cujus marmor Straboni, Ptolemaeo, & Plinio laudatur, propterea *maculoſaque Sinna* dixit Prudentius. Sidonius Carm. v. 37.

Jungitur hic Sinnas, Numadum lapis additur iſtis
Antiquum mentitur ebur. quae ſic emenda,
Jungitur his Sinnas Numidum, (vel *Nomadum*) *lapis additur iſtis,*
Antiquum mentitus ebur. DELR.

Syn-

Talem tum Phrygiam Geticis populatibus uri
Permiſere Dei. ſecuras barbarus urbes
Inrupit, facileſque capi. ſpes nulla ſalutis,
Nulla fugae. putribus jam propugnacula ſaxis
Longo conruerant aevo, paciſque ſenecta.
 Interea gelidae ſecretis rupibus Idae
Dum ſedet, & thiaſos ſpectat de more, Cybebe,
Curetumque alacres ad tympana ſuſcitat enſes;
Aurea, ſanctarum decus inmortale comarum,
Defluxit capiti turris, ſummoque volutus
Vertice crinalis violatur pulvere murus.
Obſtupuere truces omen Corybantes, & uno

Fixa

Synnada pro *Synnas*, ut *Perſida* pro *Perſis*, & ſimilia apud poſterioris aevi ſcriptores: ſed quis tam barbarum credat Claudianum? ſcripti quidam *cui cedit*. Lego, *cui cedant Synnada*. *Synnas* Latinis, Graecis τὰ Σύνναδα. Stephanus Σύνναδα πόλις φρυγίας. nec aliter Strabo & Ptolemaeus. Cicero Catoni Epiſt. Famil. Lib. XV. *Biduum Laodiceae fui, deinde Apameae quatriduum, triduum Synnadis, totidem dies Philomeli*. Lib. III. Epiſt. 8. ad Appium: *Non arbitrabar te genere iſto legationum delectari. idque me arbitror Synnadis pro tribunali multis verbis diſputaſſe*. & mox; *Cum Apameae, cum Laodiceae, cum Synnadis, cum Philomeli, cum Iconii eſſem; quibus in oppidis omnibus commoratus ſum*. & poſtea: *iisdem diebus meus conventus erat Apameae, Synnadis, Philomeli; tuus Tarſi*. In Hiſtoria quoque Eccleſiaſtica Rufini ſcribendum eſt, *apud Synnada*, non *Syndam*. In Euſebio eſt ἐν Συννάδοις. apud Prudent. Lib. II. in Symmach. perperam vulgo *maculoſaque Synna* pro *Synnas* legitur. *Phrygia Synnas* Martial. IX. Epigr. 77. & apud Plinium Lib. V. cap. 29. *a Synnada accipit nomen*. cum in ſcriptis ſit bene *Synnade*. mox, *Geticis populatibus* recte Raphelengius. ſcripti meliores confirmant. HEINS. *De Synnade* egit accurate Triſtan. Tom. II. Comm. pag. 202. noſter vero Statii locum habuit ante oculos ex Lib. II. Sylv. II. 28.

——— quot Eoae reſpergit vena Syenes,
Synnade quot moeſta Phrygiae fodere ſecures,
Per Cybeles lugentis agros, ubi marmore picto
Candida purpureo diſtinguitur area gyro.

vide Salmaſ. ad Capitol. Gordian. cap. 32. Ceterum in Oxon. & Leid. erat a manu ſecunda *Trabracba*. *Sinada* Ald. Colin. *quo cedit* alter Voſſ. *caedit quod Synnada* edit. Vicetin. quod, ſi *caedunt* legere, liceat praeferrem. non enim inferius eſſe marmore Synnadico vult noſter, *cui* enim indicare deberet certum genus nobilioris marmoris. Regius interpres *marmor cui Synnas cedit*. quod ego non intelligo. nam pretioſiſſimum erat Phrygium marmor, unde columnae, ut Ovid. V. Faſt. 529. ubi vide adnotata, & pavimenta, ut Statii locus, ubi *area* dicitur, docent. ſi *Synnada* diſpliceat, poſſet legi, *caedunt quod Synnade*, ſcilicet Phryges & qui in lapicidinis operas collocant. *quoi* ſcriptum erat pro *quod*. *cedit quae Synnada veſtis* Wolf. BURM.

274. *Populatibus*] Ita vetus liber. alii, ac fere omnes excuſi, *populantibus*, nullo ſenſu. ergo *Geticis populatibus* dixit, ut alibi, *Ardent Heſperii ſaevis populatibus agri*. CLAVER. *Getis* Iſingr. Pulm. ſed *Geticis* Ald. & aliae. *populantibus* etiam Lovan. Oxon. duo. Vicet. Parm. Ald. & editi olim. *Talem quum* Vicetin.

275. *Permiſere*] *Promiſere* marg. Iſingr.

276. *Inrupit*] *Irrumpit* aliae editiones. Heinſ. ad III. Conſ. Honor. 89. citat *invadit*, quia eo loco hoc verbum inveniebat, memoriae vitio & hic occurrere credens. BURM.

278. *Corruerant*] D. Hieronymus: *Muri, neglecti pacis incuria, reſarciebantur*. apud Marcellinum Lib. XXIX. *Probus P. P. murorum Sirmii maximam partem pacis diuturnitate contemtam. & ſubverſam ad usque cellarum turrium minas expediit*. ergo pax nociva aliquando reipublicae ac Imperiis, quod non negavit Plato: quamvis ſapientes pacis cauſabellum gerant, auctore Salluſtio, ac laborem ſpe otii ſuſtentent. vide VI. Panegyr. Honorii. CLAVER. *Torruerant* Wolf.

279. *Partibus Idae*] *rupibus* Iſingr. Lucenſ. Gyrald. prim. & tert. Vatic. Leid. cum Olſeliano. recte. ut Lib. III. de Rapt. 371. *quales nec rupibus Idae Miratur Simois*. Thuan. *foecundis rupibus*. HEINS.

285. *Obſtupuere*] *Obſtrepuere* Leid. vide Lib. I. 317.

ıno Fixa metu] *uno* ſcripti fere omnes. bell. Getic.

Fixa metu tacitas preſſerunt orgia buxos.
Indoluit genetrix; tum ſic conmota profatur.
Hoc mihi jam pridem Lacheſis grandaeva canebat
Augurium: Phrygiae caſus veniſſe ſupremos.
Delapſus teſtatur apex. heu, ſanguine qualis
Ibit Sangarius, quantasque cadavera lenti
Maeandri paſſura moras! inmobilis haeret
Terminus. haec dudum nato placuere Tonanti.
Par & finitimis luctus. fruſtraque Lyaei
Non defenſuros inplorat Lydia thyrſos.
Jamque vale, Phrygiae tellus; perituraque flammis
Moenia, conſpicuas quae nunc adtollitis arces;
Mox campi, nudumque ſolum. dilecta valete
Flumina; non veſtris ultra bacchabor in antris:
Nec juga ſulcabit noſter Berecyntia currus.
Dixit, & ad triſtes convertit tympana planctus.
Labentem patriam ſacris ululatibus Attis
Perſonat, & lacrimis torvi maduere leones.
Eutropius, quamvis nequeat metuenda taceri
Clades, & trepidus vulgaverit omnia rumor,

Igno-

tic. 40. *quos ante pares effecerat una Nube timor.* Stat. I. Theb. 109. *Et populis mors una venit.* VI. Theb. 411. *jam caeco pulvere mixti Una in nube latent.* VIII. Theb. 267.

Sic ubi per fluctus uno ratis obruta ſomno
Conticuit.

X. Theb. 560.

Una omnes eademque ſubit formido per annos.

& ibid. 466.

——— *pariterque horrore ſub uno*
Vox, acies, ſanguisque perit.

Theb. XII. 168. *atque uno vultus pallore gelati.* HEINS. vide ad Valer. Flacc. VII. 230. & ad II. in Rufin. 208. eodem modo apud Silium V. 498.

Turbatos una properans conſumere peſte.

& ibi *ima* legebatur olim. & ita millies hae voces confuſae. BURM.

287. *Irata profatur*] vetus liber *commota.* DELR. ſic libri meliores. & mox *grandaeva* pro *longaeva.* ſic *fera vulneribus commota ruit* Lib. II. in Rufin. 396. & *commotae glomerantur apes* ibid. 461. Laude Serenae 136. *cumque ipſa timeret Commotum Flaccilla virum.* HEINS. *irata* eſt gloſſa τῦ *commota*, quod de gravi indignatione dicitur. vide ad Suet. Caeſ. XXIX. & Aug. LI. BURM.

290. *Delapſus*] *Dilapſus* Voſſiani duo. *apes* Wolf. *ſanguine quali* volebat Heinſ. *ibat* etiam Leid. a m. s. *cadavera banti* Junian. latet aliquid.

291. *Quantasque cadavera lenti Maeandri paſſura moras.*] Fuit cum reponi debere arbitrarer: *quantasque cadavere lentus Maeander paſſure moras.* HEINS.

294. *Paret finitimis luctus*] *Par &* Livineius, & tres ex noſtris libris, cum primo & quinto Vaticanis. optime. alii, *Paret finitimus.* ſine ſenſu. Statius V. Silv. II. 111. *Par vigor & membris.* ſic libri veteres. Idem Theb. VI. 343. *geminis eadem omnia, vultus, Currus, equi, veſtes; par & concordia voti vincere.* HEINS. *paret finitimis* Vicet. Ald. Colin. Gryph. *paret finitimus* Junt. Iſingr. Raph. *paret finitimuis* Parm. ſed Barthius in prim. ed. jam correxerat; ſed in ſecunda dicit *parere* flebili & funeſto omine. an, *Par it finitimis.* vide ad Valer. Flacc. Lib. VIII. 12. BURM.

297. *Arces*] *urbes* Junian.

299. *Non veſtris*] *nec* Voſſ. edd. Vicet. Parm. Ald. Gryph. Colin. *non iſtis* marg. Iſingr. *non ultra veſtris* Oxon. deinde, *Non juga* Wolf. & Raphel. *noſtros B. curſus* Junian.

302. *Atys*] *Athis* Lovan. ſed legendum *Attis.*

304. *Taceri*] *tacere* Junian. *nequeat quamvis* Vicetin. Parm. Iſingr. Raph.

305. *Vulgaverit*] *vulgaverat* Jun. Oxon.

306.

Ignorare tamen fingit, regnique ruinas
Diſſimulat: parvam latronum errare catervam;
In ſontes tormenta magis, quam tela, parari;
Nec duce frangendas jactat, ſed judice, vires.
Vaſta velut Libyae venantum vocibus ales
Cum premitur, calidas curſu transmittit arenas;
Inque modum veli ſinuatis flamine pennis
Pulverulenta volat: ſi jam veſtigia retro
Clara ſonent, oblita fugae ſtat lumine clauſo
Ridendum revoluta caput, creditque latere
Quem non ipſa videt. Furtim tamen ardua mittit
Cum donis promiſſa novis, ſi forte rogatus
Deſinat. ille ſemel nota dulcedine praedae
Se famulo ſervire negat; nec grata timentum
Munera, militiam nullam, nec prima ſuperbus

Cin-

306. *Ruinas*] *minasque* Vicetin. *renique ruinas* Junian.

308. *Ad ſontes*] *In ſontes* recte unus Ambroſianus cum Gudianis ſchedis. *parari* pro *paranda*. Heins. *parvam ad ſontes errare catervas latronum* Leid. Lov. Wolf. & alii, & ed. Vicet. Parm. *parvamque latronum* Raphel. variatio vero illa modorum, ut infinitivum *parari* ſequatur *frangendas vires*, inluſtrata nobis eſt ad Quinctil. I. de Inſt. Orat. I. vide & ad II. in Rufin. 311. deinde *ſed vindice vires* duo Pulm. & Leid. *ſe judice* Junian. Burm.

309. *Nec duce fr. j. ſed judice* &c.] Elegans alluſio. alibi de Theodoſio IV. Conſ. Honor. 88.

Non hoſtes victore cadunt, ſed judice ſontes
Damnat voce reos. Claver.

310. *Vaſta*] *veſta* Oxon. a m. s. *venatum vallibus* Wolf. *vallibus ales* Leid. marg. Iſingr. mox, *transmiſit* Junian. *praemittit* Oxon. *committit habenas* alter Oxon. *habenas* etiam Lovan.

312. *Inque modum vel*] De ſtrutiocamelo loquitur, quemadmodum Xenophon. ἀναβ. α. πολὺ γὰρ ἀπέσπα ἀποφεύγοντα, τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν ἄρασα ὥσπερ ἱστίῳ χρωμένη. Delr. Struthiocamelus, ſive marinus paſſer. Nemeſianus,

Libye magnarum avium foecunda creatrix.

Plautus in Perſa: *volare curriculus iſte marinus paſſer per circum ſolet.* Claver.

Pennis] *pinnis* Oxon. & Leid. *volant* Vicet. Parm.

314. *Sonent*] *ſonant* Jun. Leid. Lovan.

Oblita fugae] *fugam* ſex ſcripti. ſic IV. Conſ. Honor. III.

Nec tamen oblitus civem cedentibus atrox
Partibus infremuit.

Bell. Getico v. 169. *patrios gens haec oblita Triones.* Heins. *fugae eſt* Voſſ. Leid. *fugam eſt* Lovan. a m. prim. *fuga eſt* Wolf. *ſtat limite* Idem m. s. mox vs. 356. *obliti Phrygiae.*

316. *Quem non ipſa videt*] ſic ſcripti. male *Quae* vulgo. credit ſe illi latere, quem ipſa non videt. ſic intelligendum ſuadet Oppianus IV. Halieut. ubi Sciaenam cum Struthione comparat:

—— κάρη δὲ ἄρα δίζεται οἷον
Φράξασθαι. κεφαλὴν δὲ κατακρύψασα καὶ ὄσσε
Ἔλπεται οὐχ ὁρόωσα λαθεῖν ὁρόωντος ἐφορμήν.

plura habes illic ad rem. *velata caput*, non *revoluta*, unus Petavianus cum duobus Vaticanis & Pricaeano. inter frutices enim abſcondit caput. qua de re Ariſtoteles Hiſtor. Anim. Plinius, alii. Heins.

Ardua] Debet pro ſumma, ampliſſima, capi. ut Epithal. Honor. 27. ſed forte ſcripſerit *Aurea*. qualis varietas III. Stilich. 203. ſic *montes auri polliceri* Terentio Phorm. I. 2. 18. Burm.

318. *ille ſemel*] MS. meus *tamen*. Delr.

Nota dulcedine praedae] *notae* duo Medic. cum Palat. & ſec. Vatic. Heins. Forte, *ille ſemel motus dulcedine praedae*. Burm.

319. *Timentum*] *timentis* Leid. *timendam* Wolf.

320. *Prima ſuperbus Cingula*] Primos militares ordines & dignitates. ita ſumitur *cinguli* vox in L. II. Cod. ut dignit. or. ſerv. Lib. XII. Delr. Credo hic militare culmen, ſeu Magiſterium militum intelligi, qui honos pridem conſulari praelatus eſt. Cod. Theod. Lib. VI. aut cingulum illud quod acceperat Targibilus Geta, cum ſacramento militiae primo obſtrictus eſt, atque in numeros relatus. ut ex eo conſtet, cingulo abjecto a Romanis defeciſſe Targibilum. Niſi malis, oblatum militare

Cingula dignari. nam quis non Conſule tali
Vilis honos? poſtquam precibus miteſcere nullis,
Non auro ceſſiſſe, videt; creberque recurrit
Nuntius incaſſum, nec ſpes jam foederis exſtat.
Tandem conſilium, belli confeſſus agendi,
Ad ſua tecta vocat; juvenes venere protervi,
Laſcivique ſenes, quibus eſt inſignis edendi
Gloria, corruptasque dapes variaſſe decorum:
Qui ventrem invitant pretio, traduntque palato
Sidereas Junonis aves, &, ſi qua loquendi

Gna-

re culmen reſpuiſſe, contemptu Eunuchi: munera enim dantis merito cenſeri ſolent. Abſentibus ſane mittebatur etiam cingulum illuſtris dignitatis. quod primum fuiſſe conjicio ex Notitia Imperii & libro XII. Cod. Tit. 8. nam Praefectus Praetorio, & utriusque militiae Magiſter erant indiſcretae dignitatis. Statius v. Silv. II. 177.

Cuique ſacer primum tribuit Germanicus enſem.

quod de Praefecto Praetorio Pybracus olim expoſuit. Lazius vero, quod miror, prima cingula putat eſſe cinctum Gabinum, ſeu inſignia Conſulatus. CLAVER. Refutat Claverium Barthius ad Statii locum, & ad puerum XVI annorum Praefecturam Praetorii referre, abſurdum putat.

323. *Ceſſiſſe*] *texiſſe* Junian.

325. *Tandem conſilium*] *concilium* tres ſcripti cum Claverio. Silius: *Concilium vocat auguſtum.* Valer. Flacc. Lib. I. 212.

Aequoreos vocat ecce deos Neptunus, & ingens
Concilium. Juvenal. Sat. IV. 73. *vocantur Ergo in concilium proceres.* ſic legendum. mox addet, *exire jubentur Concilio. confiſus* pro *confeſſus* Palat. ſed male. HEINS

Confeſſus] Culpam ſuam, ſupple, ac miſeriam confeſſus Eutropius concilium vocat. Homer. Iliad. B. Τὰς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν. Virgil. *Conciliumque vocat.* alias *conſilium*, non adeo bene. dixit vero etiam abſolute, *confeſſusque pater.* Paneg. IV. Honor. CLAVER. *confeſſus* hic opponitur praecedenti vs. 306. *ignorare fingit & diſſimulat.* poteſt vero conſtrui, *vocat conſilium belli agendi*; ut *confeſſus* ſit abſolute poſitum. vel *confeſſus belli* Graeco more genitivo utitur, ut ſaepe alias. *confeſſus* enim hic idem notat quod manifeſte prae ſe ferens, ut ita *confeſſos hoſtes* VI. Conſ. Hon. 249. ut ſimiliter fere *manifeſtus doloris* dicitur Ovidio v. Faſtor. 313. ut Graecis δῆλος. vid. ad Ovid. XIII. Metam. 106. ſic *metuendus belli*, *tremendus gladii.* vide ad Bell. Getic. 177. Gild. 17. & 281. *agere bellum* vero non inuſitatior locutio, ut viſum Barthio, ſed elegans & obvia. vide ad Ovid. II. Triſt. 230. & ad Quinctil. Lib. X. I. de *concilio* vide ad Nemeſ. I. Ecl. 51. ſed hic *conſilium* intelligo duces, qui in conſilium militare vocantur. ut centies. BURM.

326. *Venere*] *variare* Oxon.

327. *Laſcivique ſenes, quibus eſt inſignis edendi Gloria* &c.] Quod *inſignem edendi gloriam* in vituperio poſuit, non caret egregio antiquitatis ſenſu. nam *edaces* olim *Aſinos* appellabant, ut abjectiſſimi animalis nomen indigniſſimis hominibus imponeretur. Quare Eriſichthon ille voracitatis portentoſae αἴθων dicitur Aeliano Lib. I. Var. Hiſt. 27. Juſtus Vultejus interpres reddit, *aſinus.* Hinc proverbium apud Ariſtotel. Lib. III. Moral. *ὄνος πίνων ῥοπάλου ἀμελεῖ. Aſinus famelicus fuſtem contemnit.* DEMPSTER.

328. *Corruptasque*] *correptasque* malebat Heinſius. ita *rapti cibi* Bell. Getic. 350. *corruptae dapes* quid ſint neſcio, nec Barthii explicatio quadrat, niſi legamus *corruptisque*, ut ipſi ſenes ſint corrupti, & eorum gula, non dapes. an *collectas dapes*, id eſt undique congeſtas, ut de luxuria egregie Petron. initio Speciminis de Bello Civili, haec exaggerat, quem noſter mox imitatur. ſed *corruptas* poſſet explicari variis condimentis arte coquinaria quaſi corruptas & a ſimplicitate veterum longe diſcedentes. BURM.

329. *Qui ventrem invitant pretio*] *irritant* malim, ut apud Silium Lib. X.

Poculaque Eoa luxum irritantia gemmâ.

Auſonius Idyllio V.

Nec noſtros reticebo cibos, quos priſcus habet mos,
Irritamentum quibus additur aequoreum ſal.

Seneca Epiſt. XXI. *Non irritant, inquam, hi horti famem, ſed exſtinguunt.* HEINS. *Venerem* marg. Iſingr. & Baſil. vide Epithal. Honor. 54. *vitam* Oxon. omnia fruſtra. malim vero cum Heinſio etiam *irritant.* quae verba ſupra v. 236. vidimus variari. illa Petronii habuit in animo, *Ut renovent per damna famem.* ut recte Barthius. BURM.

330. *Aves*] Pavones non ſolum ſed & Pſittaci

ab

Gnara coloratis viridis defertur ab Indis,
Quaeſitos trans regna cibos: quorumque profundam
Ingluviem non Aegaeus, non alta Propontis
Non freta longinquis Maeotia piſcibus explent.
Veſtis odoratae ſtudium, laus maxima riſum
Per vanos moviſſe ſales, minimeque viriles
Munditiae, comti vultus, onerique vel ipſa
Serica, ſi Chunus feriat, ſi Sarmata portas,
Solliciti ſcenae, Romam contemnere ſueti,
Mirarique ſuas, quas Boſporus adluit, aedes:

Sal-

ab extrema India coenis Orientalium apponi, ut etiam Luſciniae olim. *viridis* hic Pſittacum indicat. Ovid. Epiſt. xv. 28.

Et niger a viridi turtur amatur ave.

Tacitus in hanc rem dixit, *exquiſita caenarum ingenia.* Claver.

331. *Defertur*] *differtur* Oxon.

332. *Quaeſitos trans regna cibos*] ſic bene prim. Vatic. vulgo. *quaeſitus cibus.* Heins.

333. *Ingluviem* &c.] Salluſt. *veſcendi cauſa terra marique omnia exquirere.* Seneca vero dicit: *Conviviorum luxuriem & veſtium eſſe aegrae civitatis indicia.* Claver.

Aegaeus] *Aegaeum* Leid. & quinque alii. nihil opus. vide ad Val. Flacc. V. 715. *Aegeus* Wolf. m. prim.

Propontis] ut olim Romani Imperatores amoena litorum in Campania obſidebant, ſic, ut Themiſtius tradit, Orientis Principes in Propontidem & Prota ſecedere ſoliti, ubi nimium ſecuri aeſtivabant. vide Nicetam. ſed enim Auſonius huic loco lucem adferet aliquam, ex carmine de Oſtreis ad Paulum:

Accedunt quae fama recens Byzantia ſubter
Litora, & inſana generata Propontidis acta
Promoti celebrata ducis de nomine laudant. Claver.

334. *Maeotia piſcibus explent*] Alii, *Maeotica*, tres libri *Maeotia* cum primo Vaticano. bene. dictum iv. Conſ. Honor. 180. pro *explent* ſex *implent*, unus, *aequent*, ut infra v. 377. *quem non Cyclopia ſolum Aequatura fames.* nil mutandum tamen. Virgil. iii. Georg. 430.

——— piſcibus atram
Inprobus ingluviem ranisque loquacibus explet. Heins.

335. *Veſtis odoratae*] Apud Q. Curtium: *Non auro, neque diſcolori veſte, ſed ferro atque aere fulgere debuerant.* At Caeſar milites ornavit politis armis ad ſpeciem, quo metu damni tenaciores eſſent, jactabatque, milites ſuos etiam unguentatos bene pugnare. ſed alia ratio eſt, quia Caeſar exemplo virtutis poterat ſuos animare, hic vero eunuchus minime. Claver. Reg. & Oxon. cum Pricaeano, *adornatae.* alii multi, *adoratae.* ſed nequicquam. mox *vanos ſales* pro *varios* Gyrald. & complures alii. bene, quantum apparet. Heins. Ita *vanus jocus* Lib. i. 346. & ita legi debet, nam & laudi eſt *riſum movere* per fabulas, ut Phaedrus in Prologo. Burm.

337. *Onerique*] *Oneraque* Vicetin.

Ibid. *compti vultus*] Heinſius malebat *cultus.* in Voſſ. a m. prim. erat *culti vultus.*

338. *Sin Hunnus feriat*] *Si Chunus* quatuor ſcripti. recte. populus Sarmatiae *Chuni.* Ptolemaeus, Μεταξὺ δὲ Βασάρναι καὶ Ῥοξολάνων Χοῦνοι. noſter Lib. i. de Stilich. 110. *Non vaga Chunorum feritas.* quae vera lectio. meminerunt horum Auſonius & Sidonius Apollinaris non ſemel. vide Juret. ad Paullin. de vita S. Martini vi. primus Vaticanus, aliique nonnulli, *Sic Hunus.* Heins. *ſin Hunnus variat* Jun. *ſin Honnus* Ald. *ſi Hunnus feriat* Vicetin. *ſin Hunnus feriat ſiu Sarmata* Parm. *Sybunnus* Wolf.

339. *Romam contemnere ſueti*] Idque immerito, nam ut refert Auſonius, *Prima urbes inter divum domus aurea Roma.* Dionyſius vocat, μητέρα πασάων πολίων, καὶ μέγαν οἶκον ἀνάκτων. Claver. Sed nova Roma, ut Conſtantinopolis vocabatur, placebat prae antiqua Populo, *qui nova ſemper amat, & mox poſſeſſa relinquit*, ut ait Petronius. Burm.

340. *Mirarique*] *Munirique* ed. Vicetin.

Adluit aedes] Sic ſcripſimus ex veſtigiis Iſingr. & Tholoſ. codicum, in quibus, *abluit.* quod & Livineio Barthioque viſum. alii libri *obſtruit*, *horruit*, *obluit.* *horruit* etiam prim. & tert. Vaticani. vulgo, *obruit.* Prudent. Periſteph. Hymn. i. 117.

Soſpitant qui nunc colonos, quos Hiberus alluit.

paulo ante pro *ſcenae* Gyrald. Vatic. aliique multi, *coenae.* Heins. *abluit* Wolf. perpetua eſt illa inter *adluere*, & *abluere* variatio, cum mare aeque poſſit dici *adluere* & *abluere.* vid. Val. Flacc. Lib. ii. 132. Seneca Hercul. Furent. 886. ſed nec illud *obruit*, quod omnes fere ſcripti & editi ſervant, temere

abji-

Saltandi dociles, aurigarumque periti
Pars humili de plebe duces, pars compede ſuras,
Cruraque ſignati nigro liventia ferro
Jura regunt, facies quamvis inſcripta repugnet,
Seque ſuo prodat titulo. ſed prima poteſtas
Eutropium praefert, Hoſio ſubnixa ſecundo.
Dulcior hic ſane cunctis, prudensque movendi

Ju-

abjiciendum, quia ſimul ſtultitiam Conſtantinopolitanorum carpit, qui mirabantur aedes ſuas, quas ſaepe Boſporus vi aquarum obruebat, quum tutiori in loco Roma vetus eſſet poſita. *ſollicitae* Junian. *coenae* perperam alii, nam de dapibus antea egit, hic de furore erga ludos. *ſcenae* vero eſt genitivus, ut ita *anxius vitae* Ovid. XX. Epiſt. 198. ubi vide, & ad Virgil. VII. 81. BURM.

341. *Saltandi*] Nemo umquam ſaltavit ſobrius, ait Cicero, quin etiam Zoſimus optat male perire ſaltatores. CLAVER.

Dociles] Meus vetus codex, *faciles*. DELR. Ita confunduntur hae voces apud Ovid. I. Amor. XIV. v. 13.

Aurigarum] In ora veteris libri quidam ſciolus ſcripſerat, *aurigandi*; ſed Horatius dixit: *Decurtatus inaequali tonſore capillos.* ac Virgil. *Heu vatum ignarae mentes*, id eſt, vaticinii, ut hic *aurigationis*. CLAVER. *Aurigandique* unus Medic. & Claverii codex, quod ille fruſtra damnat. Lamprid. Heliogab. *Inde itum eſt in hortos, ubi Varius invenitur certamen aurigandi parans.* Poſſet & legi, *atque aurigare periti.* vel, *aurigarique*. vulgatum ſi quis mavult tueri, *aurigas* pro aurigatione interpretetur, quomodo *inaequalis tonſor* pro tonſura inaequali apud Horatium. HEINS. & *aurigandi* verbum familiare Suetonio, qui & *artem aurigandi* vocat in Neron. cap. 3. de qua late agit Scheffer Lib. I. de Re Vehicul. cap. 17. *auguriorumque periti* Junian. vitioſiſſime. Barthius explicat illos aurigas praeſtantiſſimos intellexiſſe & noviſſe. & certe non facile mutem omnium fere codicum & editorum lectionem. nec Claverius in id Cujaciano reperit, ſed adſcriptum ad marginem, ſine dubio a Gloſſatore. relinquamus ergo ſuas ſibi locutiones Claudiano, qui non ſemper ad normam aurei ſeculi ſcribit. *intelligere virum* obvium eſt. apud Vellej. Pater. Lib. II. 114. 116. ſic Plinius Lib. XXXV. 10. *intelligere artificem*. vid. ad Petron. cap. CXCIX. BURM.

344. *Jura*] Sic Barb. Philippus cum ſervus fugitivus eſſet Romae Praeturam petiit & Praetor deſignatus eſt l. 3. de Off. Praet. CLAVER.

Facies quamvis] *quamvis facies* Leid. *faſces q. i. repugnant* Junian.

346 *Hoſio*] Is in C. Th. perhibetur magiſter officiorum, & Comes ſacrarum largitionum. CLAVER. *Oſis* Leid. Lovan. Voſſ. duo, Wolf. ed. Ald. *Aſia* Junian. *Oſia* Oxon. *ſolio* Colin. *ſubjecta* Iſingr. Gryph. quod nec ſua venere caret, quaſi Eutropius obnoxius eſſet Hoſio, qui ab illo ſecundo gradu dignitatis erat. *profert* etiam Leid. duo. *ſecundo* Wolf. BURM.

Subnixa ſecundo] Non *ſecunda* meliores libri. deinde pro *Dulcior hic ſane cunctis*, ſex veteres, *Doctior*. quod praetulerim. *doctus movendi juris*, & ſic a manu ſecunda in Oiſeliano. Excerpta Gudiana, *Dulcior hic facie cunctis*. HEINS.

Sane] vetus liber *facie*. DELR.

347. *Novandi Juris*] ſic habet vetus exemplar, idque manu ſua adſerit Cujacius. apud Tacitum: *callidus & novi juris repertor Tiberius.* vide Dionem Lib. LV. talis etiam Tribuniani induſtria detegitur a Suida, neque alienum eſt nimis illud Menandri, Ορῶν τοὺς νόμους λίαν ἀκριβῶς συκοφάντης φαίνεται. alias, *movendi* in textu. CLAVER. *Novandi juris* Claverii lectio. Val. Flacc. Lib. II. 308. *vacuaeque in moenibus urbis Jura novant.* vulgatum tamen *juris movendi* non videtur mutandum, ut *movere* pro turbare, invertere dicat, atque ita ambiguitas rectius ſibi conſtabit. ad artem enim culinariam ſimul alludit. vernacula nos Belgae lingua diceremus *de ſauſſe roeren.* ſic *movere pacta* pro turbare VI. Conſ. Honor. 204. ita enim capiendus iſte locus, in quo magnum Cujacium ſe diu exercuiſſe teſtis Claverius. mox *temperet* pro *temperat*, & *fumo* pro *naſo* ſcripti. quod poſterius recte ſecutus Raphelengius, quidquid alii diſſentiunt, fumum ab Eutropio venditum deſignat. HEINS. *prodensque movendi* Jun. *prudensque monendi* Vicetin. & Parm. utraque lectio poteſt ſuum locum tueri. vid. ad Ovid. Remed. Am. 465. & Liv. XXIII. XXX. 12. ſed recte Heinſius explicuit. ſic *moventur nuptiae* Terent. Andr. III. I. pro turbantur. in *jure* eſt amphibologia, & poteſt *jus* quod a coquo paratur, intelligi. infra vs. 556. *vertere leges* dixit. praeterea *naſo*, quod probavit Barthius in priori editione, & Iſingr. Gryph. & Colin. exhibuerunt, aptius videtur; cum notet illum ex nidore potuiſſe de cibi coctione erudite judicare, & ſimul odore auri corruptum, ut in Veſpaſiani hiſtoria apud Sueton. cap. 23. qui pecuniam ex

ve-

Juris, & admoto qui temperet omnia fumo;
Fervidus, accenſam ſed qui bene decoquat iram.
Conſidunt apices gemini ditionis Eoae,
Hic coquus, hic leno: defoſſi verbere terga:
Servitio, non arte, pares. hic ſaepius emtus,
Alter ad Hiſpanos nutritus verna penates.
Ergo ubi collecti proceres, qui rebus in artis
Conſulerent, tantisque darent ſolatia morbis;
Obliti ſubito Phrygiae, belloque relicto
Ad ſolitos coepere jocos, & jurgia Circi
Tendere. nequidquam magna confligitur ira,
Quis melius vibrata puer vertigine molli
Membra rotet: verrat quis marmora crine ſupino:

Quis

veſtigali urinae admovit naribus Titi, ſciſcitans num odore offenderetur. unde *lucri odor* Juvenali Sat. XIV. 204. *admotus fumus* non ita apte dicitur, ut *naſus*. temperabat ergo jura, ſi olfaceret lucrum. ſagacitas etiam ejus in indaganda pecunia poteſt notari, cujus naſus proprium eſt inſtrumentum, ut in canibus. *Fumum* qui vendebat, nihil efficiebat eorum, quae promiſerat, nec ſaepe poterat. ſed hic temperabat leges ſeveras, & movebat eas lucri nidore percuſſus. *amoto* erat in Oxon. uno. ſi *fumo* reciperem, etiam legerem, *qui venderet omnia fumo*, ſi ad culinam referrem, *amoto q. t. o. fumo* probarem. *dulcior* non movendum, quod *dulciarium* fuiſſe etiam ſignificat. nam *dulce* potio certa dici oſtenditur ad Ovid. V. Met. 450. BURM.

350. *Conſidunt*] *Concidunt* Gryph.

351. *Defoſſi verbere terga*] *defeſſi* Raphelengius. *defoſſi* pro *confoſſi*, niſi quod ſcribendum opinor, *perfoſſi*. In primo tamen Vaticano, *defeſſi*. Pricaeanus, *deſciſſi*. malo etiam, *Hinc coquus, hinc leno.* HEINS. *vulnere terga* etiam Oxon. & marg. Iſingr.

353. *Verna*] *in una* Wolf. a m. prim.

354. *Rebus in artis*] MS. meus, *altis*. DELR. *altis* Junian. ſed *res artae* paſſim dicuntur, ubi in diſcrimine res ſunt. IV. Conſ. Honor. 407. Sil. Lib. II. 103. V. 477. & alibi. ita *in arto* res eſſe dicuntur. vide ad Nemeſ. Ecl. IV. 32. BURM.

356. *Belliſque relictis*] *belloque relicto* ſcripti plerique. HEINS. Ita & Wolf. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & Colin.

358. *Tendere*] Hic non diſtinguebant veteres editiones. ex hoc loco poteſt eorum ſententia firmari, qui apud Terent. Eun. IV. I. 12. legunt continuata oratione, *miles tendere inde ad jurgium*. BURM.

360. *Vertat quis marmora*] Haec Brodaeus in Miſcellaneis explicat. MSS. continent, *verrat quis marmora crine ſoluto*. DELR. *verrat* vetus codex, alias, *vertat*, quod miror defendi a Brodaeo, viro ſuae aetatis eruditiſſimo. diſcum vero putat intelligi, idque nititur confirmare ex quodam loco Odyſſeae, ſed operam ludit. Scitum eſt vero, quid funambuli & hiſtriones valeant efficere; ſane hic nihil aliud indicat, quam eum, qui pedibus in altum erectis incedit, utraque manu faciente officium, ita ut declives capilli (quos alere ſueverunt) verrant moto capite pavimentum, quod ſit ex marmore. nam apud Plinium in Epiſt. Virginius Rufus per laeve ac lubricum pavimentum fallente veſtigio cecidit. ego marmoreum fuiſſe non dubito. CLAVER. Licet alii non de diſco, ſed de puerili quodam exercitamento intelligi verſum hunc velint, quo illi pedibus in altum ſublatis, caput in terram dimittebant, & legunt ex fide MSS. codicum: *verrat quis marmora crine ſupino*. DEMPST. *Verrat* membranae nonnullae, quod aliis jam deprehenſum, nec aliter ſchedae Gudianae. *crine ſoluto*, non *ſupino* Palatinus. ſequenti verſu, *laterum arcus*, non *artus*, cum tredecim ſcriptis legendum. Val. Flacc. Lib. IV. 309.

——— *vitalia rupit*
Vincula, quâ primo cervix committitur arcu.

hoc eſt primae coſtae. ſic ſcribo. vulgo *artu*. *corporeus arcus* apud Caſſiodorum Lib. V. Epiſt. 42. ubi ſimilia deſcribuntur ſpectacula: *ſupinata membra jaciuntur, & quidam arcus corporeus ſupra beluam libratur. crates laterum* habes apud Silium Lib. I. 208. ubi plura. etſi per *arcus laterum* noſter hic loci mimicam potius laterum inflexionem, quam laterum crates deſignat. mox, *motibus* pro *moribus* Raphelengius. optime. confirmant Lovanienſis & Puteanea excerpta. *motus* pro ſaltatione poëtis nonnunquam.

Quis magis enodes laterum detorqueat artus:
Quis voci digitos, oculos quis motibus aptet.
Hi tragicos meminere modos: his fabula Tereus,
His necdum conmiſſa choro cantatur Agave.
Increpat Eutropius: Non haec ſpectacula tempus
Poſcere: nunc alias armorum incumbere curas.
Se ſatis Armenio feſſum pro limite cingi,
Nec tantis unum ſubſiſtere poſſe periclis.
Ignoſcant ſenio: juvenes ad proelia mittant.
Qualis pauperibus nutrix invíſa puellis
Adſidet, & tela communem quaerere victum
Rauca monet: feſtis illae luſiſſe diebus
Orant, & poſitis aequaevas viſere penſis:
Irataeque operi jam laſſo pollice fila
Turbant, & teneros detergunt ſtamine fletus.
Emicat extemplo, cunctis trepidantibus, audax
Craſſa mole Leo, quem vix Cyclopia ſolum

Ae-

ſic *motus Jonici* pro ſaltationibus Horatio, & in Catalectis Pithoei, Epicedio Mimi:

Motibus ac dictis, tragica quoque voce placebam.

& alibi de Mimo:

Nam cum grata chorus diffundit cantica dulcis,
Quae reſonat cantor, motibus ipſe probat.

HEINS. *arcus* recte quidem hic explicantur, quaſi deſumta locutione a fornicibus in aedificiis, de quibus vidimus ad Praefat. Epith. Honor. I. ita de Bellua Epith. Honor. 149. *retro ſinuatur in arcum.* qui imitatur Ovidium II. Met. 42. *immenſos ſaltu ſinuatur in arcus.* quia tamen *enodes* magis convenire videtur artubus, vix audeo mutare receptam lectionem. *marmora verrere* dicuntur hic, qui capite quaſi ingredi videntur, pedibus in ſublime erectis, ut recte Barthius. ſic cum caput per brachia, quibus ut pedibus ingrediuntur, trajectum erigunt, ut adſpicere vultus ſpectatorum poſſint, crines ſupinos habent. quare id minime mutandum. tales ludos hodie pueri noſtri quotidie vident, & imitari ſtudent. BURM.

361. *Enodes laterum*] *edones* Wolf. *procerum* marg. Iſingr. *qui* hic Oxon. & ſeq. verſ. *qui voci* Leid. *moribus* Vicet. & Parm.

363. *Modos*] *jocos* Oxon. *fabula Nereus* marg. Iſingr.

364. *His necdum conmiſſa choro cantatur Agave*] Sic ſcripti meliores, non *thoro*, ut & alii jam monuerunt. Interpretantur Gevartius ad Statii Silvas Lib. I. cap. 21. & Barthius hoc loco de fabula in ſcaenis non exhibita hactenus. quomodo *intactam Statii Agaven* Juvenalis Sat. VII. 87. dixit. ego referebam ad chorum ſororum, quae una diſcerpſere Pentheum. HEINS.

365. *Haec ſpectacula*] Virgilii imitatio, qui Lib. VI. Aeneid. 37.

Non hoc iſta ſibi tempus ſpectacula poſcit. BURM.

366. *Nunc alias armorum incumbere curas*] *altas curas* olim legebam. poteſt & vulgata commode ferri, ut armorum curas ſcenicis curis opponat. quod verum eſt. HEINS. *annorum* marg. Iſingr. mox, *ne tantis undis* Junian.

367. *Se ſatis*] *Me ſatis* Junian.

371. *Abſidet*] *Abſidet* Vicetin.

372. *Monet*] *movet* Wolf.

373. *Orant & poſitis*] *Orant impoſitis* Jun. forte non male, orant ut nutrix, certis penſis impoſitis, det veniam ubi ea abſolverint, quod & hodie fieri ſolet, ut minori penſo dato diebus feſtis maturius dimittantur. quod noſtrates *Heylig avond* vocare ſolent. *vivere penſis* vitioſe in Vicetina. *poſitis aeque palleſcere* Wolf.

374. *Irataeque*] *intentaeque* marg. Iſingr. forte pro *infenſaeque* conjecerat Heinſius ſcriptum.

375. *Detergunt*] *detergent* Oxonienſes duo, & totidem Leidenſes & Vicetina. ut etiam ſaepe alibi. *foetus* Vicet. *flamine* Wolf.

376. *Trepidantibus*] *comitantibus* Junian.

377. *Leo*] Hic, Zoſimo teſte, nulla belli experientia, neque virtute fuit ſpectabilis, nec alia ratione inclaruit, quam quod Eutropio jucundus eſ-

ſet,

Aequatura fames, quem non jejuna Celaeno
Vinceret: hinc nomen fertur meruiſſe Leonis.
Acer in abſentes, linguae jactator, abundans
Corporis, exiguusque animi, doctiſſimus artis
Quondam lanificae, moderator pectinis unci.
Non alius lanam purgatis ſordibus aeque
Praebuerit calathis; ſimilis nec pinguia quiſquam
Vellera per tenues ferri producere rimas.
Tunc Ajax erat Eutropii, lateque fremebat:
Non ſeptem vaſto quatiens umbone juvencos:
Sed, quam perpetuis dapibus, pigroque ſedili,
Inter anus interque colos oneraverat, alvum.
Adſurgit tandem, vocemque expromit anhelam:
  Quis novus hic torpor, ſocii? quonam usque ſedemus
Femineis clauſi thalamis, patimurque periclum
Gliſcere deſidia? graviorum turba malorum
Texitur, ignavis trahimus dum tempora votis.

ſet, a quo, ut ait Suidas, miſſus contra Barbaros, ob ſtudium crapulae, fuit deceptu facilis. Fortitudinem vero ſuam in eo ponebat, ut plures haberet meretrices quam milites, & plus biberet, quam reliqui omnes. CLAVER.

Cyclopia] *Cyclopea* Ald. Iſingr. Raph. *Cyclopeia ſolvit* Parm. vide ad Virg. I. Aeneid. 201.

378. *Jejuna*] *Victura* Vicetin.

379. *Hinc*] *hic* Jun. alter. *huic* Wolf.

380. *Linguae jactator*] Hic ſatis liquet Leonem fuiſſe puſilli animi. nam, auctore Tacito, ignaviſſimus quisque, & in periculo minimum auſurus verbis nimius eſt, & lingua ferox. denique, ut ait Livius, *viri nati militiae, factis magni, ad linguae certamina rudes.* CLAVER. *Acer in abſentes, lingua jactator* Raphel. *linguae jaculator* Wolf. alii, *linguae jactator.* Heinſius aliter diſtinxit. ſic *linguae feroces* Tacit. I. Hiſt. 35. & vidimus ſaepe Graecam illam locutionem placere noſtro. ſic mox, *exiguus animo* fruſtra Voſſ. vid. ad bell. Gild. 281. poſſet tamen & *Acer in abſentes* per ſe legi, & explicari ex illis quae diximus ad Valer. Flacc. III. 589. *ſed linguae jactator* opponitur haſtae vel jaculo, quae jactare non tam perite poterat, ac linguam, ut acer in abſentes, ſed ignavus & fugax praeſentibus hoſtibus. BURM.

382. *Lanificae*] Haec ſtilo eleganti exprimit D. Hieronymus in Epiſtolis: *Habeto lanam in manibus vel ſtaminis pollice fila deducito, vel ad torquendum ſubtegmina in alveolis fuſa vertantur, aliorumque neta vel in globum collige, aut texenda compone, quae texta ſunt inſpice.* Vides hominis peritiam? dicas lanificium exercuiſſe: hunc tamen ſtilum vocat eccleſiaſticum. CLAVER.

Pectinis unci] *uncti* Gyrald. Lucenſ. & prior Moreti. vide notas Lib. I. 276. Mazarin. *uncci.* Juvenali tamen Sat. VII. 224. *obliquum ferrum* ſimiliter;

Qui docet obliquo lanam deducere ferro.

quare nil mutandum. paulo ante *linguae* pro *lingua* cum ſcriptis. HEINS.

383. *Purgatis*] *purgatam* Leid. m. s. *purgatum* Voſſ. *praebuerat* etiam Jun. & ita Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin.

385. *Producere rimas*] *deducere* prior Moreti & tert. Vatic. utrumque probum. HEINS. Varro Lib. VI. de Ling. Lat. pag. 75. *carere a carendo, quod lanam tunc purgant ac deducunt, ut careat ſpurcitia.* contra Conſ. Olybr. 181.

Et longum tenues tractus producit in aurum.

vid. Gronov. Diatr. Stat. cap. IX. pro *rimas* Medic. *varas.* unde Heinſius conjiciebat *vallos*, ut *vallus pectinis* Ovid. I. Amor. XIV. 15. *limas* Oxon.

386. *Lateque*] *laeteque* Lovan. adludit vero hic poëta ad Juvenalis Sat. VII. 115. qui ex Ovidio ſua per parodiam mutavit. *Conſedere duces, ſurgis tu pallidus Ajax.* dixerat Ovidius *ſurgit ad hoc*, id eſt *adſurgit.* BURM.

388. *Sed quam*] *Sed qui* Oxon.

390. *Exſurgit tandem*] *Adſurgit* meliores, & recte, quia *expromit* ſequitur. HEINS. *exponit* Oxon. duo. *anilem* Junian. eadem varietas II. de Rapt. 47.

394. *Trahimus*] *trahimur* Junian. ſimilia, ſed ſe-

Me petit hic ſudor. numquam mea dextera ſegnis
Ad ferrum. faveat tantum Tritonia coeptis;
Inceptum peragetur opus. jam cuncta furore
Qui gravat, efficiam leviorem pondere lanae
Targibilum tumidum; deſertoreſque Gruthungos
Ut miſeras populabor oves, & pace relata
Priſtina reſtituam Phrygias ad ſtamina matres.
His dictis iterum ſedit. fit plauſus, & ingens
Conſilii clamor. qualis reſonantibus olim
Exoritur caveis, quoties crinitus ephebus
Aut rigidam Nioben, aut flentem Troada, fingit.
Protinus excitis iter irremeabile ſignis
Adripit, infauſtoque jubet bubone moveri
Agmina, Mygdonias mox inpletura volucres.
Pulcher & urbanae cupiens exercitus umbrae,
Adſiduus ludis, avidus ſplendere lavacris,
Nec ſoles imbresve pati, multumque priori

Diſ-

gio, dat Stilichoni Bell. Get. 272. omnia vero haec textrinae propria recte notat Barthius.

395. *Me petit*] Heinſius malebat *petat*.

397. *Opus*] *iter* Junian. male, *opus* ad textrinam referri debet: & ita *incepta fila* Ovid. VI. Met. 34. & *inceptum opus*, licet de alia arte, II. Art. 78. BURM.

Furore] *furorem* Voſſ. ed. Parm. mox, *efficiam graviorem* Vicetin. & Parm.

399. *Targibilum*] Manu exarati *Tarbigilum*, vel *Trabigilum*. *Tribigilum* videri legendum, & *Gruthungos* cum Gyraldino & Lucenſi dictum ſupra. *timidum* etiam, non *tumidum* prim. Vatic. aliique multi. HEINS. vid. ſupr. 153. & 176.

Deſertoreſque] *defenſoreſque* Leidenſ.

400. *Oves*] *aves* Voſſ. credo hic poëtam ad Ajacem furioſum, qui in oves ſaeviebat, adludere. Targibilum eſſe arietem, illum, oves vulgus fingere. vid. Hygin. Fab. 108. & Sophoclis Ajacem. *populator* Wolf. *paceque* Jun. *relicta* Oxon. BURM.

402. *His dictis iterum*] *His iterum dictis* Oxon.

403. *Conſilii clamor*] *Concilii* meliores ſcripti. pro *caveis* mox *cuneis* ſec. Vatic. & Palat. cum primo Mediceo. Lib. II. in Rufin. 398. de fera, *cuneoſque erecta theatri Reſpicit, & tanti miratur murmura vulgi*. HEINS.

404. *Caveis*] Huic loco mire convenit locus apud Amm. Marcellinum, quem conſule & inquire. CLAVER.

405. *Troada*] Hecubam, vel aliam ex choro Troadum, ut eſt apud Euripidem & Senecam, intelligi puto. vel reſpicit ad Virgil. V. Aeneid. 613. BURM.

Excitis] *exutis* Wolf. a m. prim.

Irremeabile] *irrevocabile* Jun. quod mollius mihi videtur, quod numquam eſſet domum verſus poſthac regreſſurus. ſic *non revocabile damnum* infr. 488. ſed maneat vulgata vox Virgilio etiam amata. *Accipit* Wolf. BURM.

407. *Infauſtoque jubet bubone moveri*] non *infeſtoque* Gyrald. Iſingr. Vatic. Lucenſ. quomodo & Raphelengius legendum vidit, & ſchedae Gudianae confirmant. HEINS.

409. *Pulcher & urbanae*] Declarat mollitiem ducum ejusmodi & militum, qui umbra & urbe potius, quam ſole & pulvere delectentur, quum, teſte Vegetio, exercitus dicatur, quod melior fiat exercendo. Seneca: *Fortior miles e confragoſo venit, ſegnior eſt urbanus & verna*. denique, ut ait Tacitus, *vernacula multitido laſciviae ſueta, laborum intolerans*. imo ſunt quaſi ſellularii, aut ſedentarii opifices, ac digni, qui exemplo Sardanapali fuſum, non fundam, telas non tela contrectent. CLAVER.

Urbanae umbrae] in porticibus & Baſilicis quotidie verſatus. vide ad Ovid. I. Art. 67. BURM.

410. *Adſiduis ludis*] *Aſſiduis ludis avidus* Lovan. vitioſe. *aſſiduis ludis: avidus* Vicet. Parm. vide notas ad Ovid. I. Faſt. 442. & probat hanc lectionem Cl. Markland. ad Stat. I. Silv. I. 54. qui & verſu priore legit, *Pulcher it urbanae* &c. qua correctione nihil opus eſſe puto. BURM.

411. *Multumque*] *multumve* Oxon.

413.

Diſpar, ſub clipeo Thracum qui ferre pruinas
Dum Stilichon regeret, nudoque hiemare ſub axe
Sueverat, & duris haurire bipennibus Hebrum.
Cum duce mutatae vires. Byzantia robur
Fregit luxuries, Ancyranique triumphi.
Non peditem praecedit eques: non commoda caſtris
Eligitur regio: vicibus cuſtodia nullis
Advigilat vallo: non explorantur eundae
Vitandaeque viae: nullo ſe cornua flectunt
Ordine: confuſi paſſim per opaca vagantur
Luſtra, per ignotos anguſto tramite valles.
Sic vacui rectoris equi, ſic orba magiſtro
Fertur in abruptum caſu, non ſidere, puppis:
Sic ruit in rupes, amiſſo piſce ſodali,
Bellua, ſulcandas qui praevius edocet undas,
Inmenſumque pecus parvae moderamine caudae
Temperat. & tanto conjungit foedera monſtro:
Illa natat rationis inops, & caeca profundi

Jam

413. *Regeret*] *tegeret* Lovan. quod nimis acutum forte, quaſi Stilichon clypei & tecti inſtar fuiſſet militibus. eamdem varietatem jam ſupra vidimus. BURM.

414. *Duris*] *diris* marg. Iſingr. Intelligit vero glaciatum flumen caederet, ut inde bibant. vid. ad Ovid. III. Triſt. X. 24. & I. in Rufin. 312. BURM.

416. *Ancyrani triumphi*] Ita vetus codex, alias *Amphyrani* vel *Amphyſani*. ſupra *Ancyrae* meminimus. ad quam Eutropius quaſi ad delicias ſuas ſe conferebat. CLAVER. *Amphiranique* Jun. Voſſ. marg. Iſingr. Parm. Ald. *Anticheranique* Oxon. in Lovan. *Ancirannique*, ſed emendatum *Amphireique*. *Amphiaranique* Vicetin. *Ancyrranique* Leid. vide ſupr. vs. 97.

417. *Non peditem*] Hic notat imperitiam ducum Eutropiani exercitus a Leone ſupino & craſſo homine educti, ubi *omnia indiſpoſita* (ſic enim Tacitus II. Hiſt. 68.) *pervigiliis & Bacchanalibus, quam diſciplinae & caſtris propriora*. CLAVER. *praecedet* Oxon.

418. *Regio*] *legio* Junian.

421. *Opaca vagantur*] *operta* prim. Vatic. & pro *vagantur* primus Medic. & Palat. *feruntur*. & pro *paſſim* unus Ambroſ. *ſparſim*. quod placet. denique, *ignotas anguſto*, non *anguſtas ignoto* potiores ſcripti, & Schedae Gudianae. Puto, *ignotos anguſto tramite calles*. ut apud Virgil. IV. Aeneid. 405. *praedamque per herbas Convectant calle anguſto*. HEINS. Ego *opaca luſtra* retineo, & ſilvas intelligo. ita apud Statium IV. Theb. 423. de ſilva denſiſſima, *ſubter opaca quies*, ubi etiam MSS. aliquot *operta*. *vagantur* videtur gloſſa τοῦ *feruntur*, quod eſt impetu inordinato ruere, ut paſſim occurrit. *ſparſim* & *paſſim* tantundem valet. vid. Bell. Gildon. 137. *valles* non mutem; illae enim aptae inſidiis, quia montes adpoſiti tegere poſſunt ſubſidentes. *calles* autem & *anguſti tramites* idem per idem eſſet dictum. *anguſto limite* erat in Oxon. BURM.

422. *Anguſtas ignoto*] Vetus liber, *ignotas anguſto*. DELR. ita & Wolff.

423. *Sic orba magiſtro*] *magiſtri* unus Ambroſ. & Pricaeanus, ſic *luminis orbus* apud Ovid. XIV. Met. 189. & ſimilia. HEINS. Ita Stat. IX. Theb. 673. *gravius fremit Hippomedontis ademti Orba cohors*. Manil. IV. 840. *Luna orba ſui fratris*. Paullin. IX. Natali v. 489. ut edidit Clar. Muratorius, *orba manebat Virga crucis ſolitae*. BURM.

425. *Piſce ſodali*] Muſculo. DELR. Elegans cum Balaena comparatio. Illa enim abſque muſculo, piſce parvulo, aut deerraret facile, aut miſere exſpiraret. Plin. IX. 63. *Balaenae muſculus quandoque praegravi ſuperciliorum pondere obrutis ejus oculis, infeſtantia magnitudinem unda praenatans demonſtrat, oculorumque vice fungitur*. CLAVER. *Hegeteſen* vocat Oppian. Lib. V. Halieut.

426. *Cui praevius edocet undas*] Imo *qui* cum prim.

Va.

Jam brevibus deprenſa vadis, ignara reverti
Palpitat, & vanos ſcopulis inlidit hiatus.
Targibilus ſimulare fugam, flatusque Leonis
Spe nutrire leves; inproviſusque repente
Dum gravibus marcent epulis, hoſtique catenas
Inter vina crepant, largo ſopita Lyaeo
Caſtra ſubit. pereunt alii, dum membra cubili
Tarda levant; alii leto junxere ſoporem:
Aſt alios vicina palus ſine more ruentes
Excipit, & cumulis inmanibus aggerat undas.
Ipſe Leo dama cervoque fugacior ibat,
Sudanti tremebundus equo: qui pondere poſtquam
Decidit, implicitus limo, cunctantia pronus
Per vada reptabat, coeno ſubnixa tenaci,
Mergitur, & pingui ſuſperat corpore moles,
More ſuis; dapibus quae jam devota futuris

Tur-

Vatic. & aliis quatuor. mox idem Vatic. *tanto conjungit foedere monſtrum*, lege, *tantum*. HEINS. *cui ſtattius*. Voſſ. *cum* vel *cui* Oxon. *foedere monſtra* Wolff. Voſſ. Oxon. Leid. & marg. Iſingr.

430. *Deprenſa*] *depreſſa* Oxon. & Wolff. *defenſa* marg. Iſingr. fruſtra. ita Mela Lib. III. I. *aut terreſtria deprehendat animalia, aut maritima deſtituat*. nam *deprenſa* eſt hic ſubito aquis deſtituta, ut natare nequeat. BURM.

431. *Vanos ſcopulis inlidit hiatus*] *vacuos* prior Moreti. Lib. II. in Rufin. 252.

—— *vacuo qualis diſcedit hiatu*
Inpatiens remeare leo.

paulo ante, *ignara natandi* prim. Vatic. non *reverti*. HEINS. ita apud Ovid. VII. Met. 786. *vacuos exercet in aëre morſus*, ubi vide. & ad Val. Flacc. III. 591. Stat. II. Theb. 680. *vacuis ferit aëra malis.* & ſaepe luxuriantes in ſimilibus poëtas videbis. *illudit* Wolff. BURM.

432. *Targibilus*] Is profecto ſe militem, imo ducem, exhibet, dum *ſpe victoriae*, ut loquitur Tacitus II. Annal. 52. & II. Hiſt. 34. *inducit eos, ut vincantur, atque alienam opperitur ſtultitiam.* CLAVER.

Flatusque leonis Spe nutrire leves] *levis* in multis veterum, etiam in Oiſeliano, ſed ſic ut *i* in *levis* poſtea eſſet deletum. de cujusmodi hiatibus egimus Lib. III. in Stilich. 167. HEINS. *levis* etiam Voſſ. Oxon. Leid. & alii. & in edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. Iſingr. ſed eſt pro *leves*. Gryph. diſtinguit *Spe nutrire, levis, improv.* ſed *leves flatus* aeque dici poſſunt, ac *leves venti* & *aurae*. de voce *flatus* vide Heinſ. ad Ovid. I. Art. 715. BURM.

435. *Inter vina*] *In circulis, &, ſi Diis placet, conviviis ſunt qui exercitus ducant*, ait Livius XLIV. 22. at optime Curtius V. 114. *circumferri merum largius jubent, debellaturi ſuper menſa Alexandrum.* ſane viri fortes ſunt, (teſte Philoſopho) πρότερον ἡσύχιοι, ſed poſtea ἐν τοῖς ἔργοις ὀξεῖς. CLAVER.

437. *Soporem*] vide plane Virgilium de praeclare geſtis ab Euryalo & Niſo. CLAVER. *ſopores* Oxon. & Leid. varie in hac re poëtae luſerunt, vide ad illa Petronii cap. LXXXIX. *continuat in noctem ultimam ſomnos.* BURM.

438. *Sine more*] *ſine morte* Jun. vitioſe. vulgata lectio vulgatiſſimi uſus.

439. *Aggerat*] *tumulis immanibus aggregat* Oxon. vid. Lib. I. 237.

440. *Dama*] Huc plane reſpicit illud Homeri de Agamemnone: Οἰνοβαρὴς, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο. nam Leo fuit vini gurges & meticuloſus. tales *galeati lepores* apud Liv. Lib. XIII. *quibus nec in victoria decus putatur, neque in fuga flagitium.* CLAVER.

443. *Subnixa*] Diſtinguendum cum Scaligero, *Per vada reptabat. Coeno ſubnixa tenaci Mergitur*, &c. ut *ſubnixa* ad *moles* referat, id eſt inmerſa & involuta coeno, non tamen ut in fundum iret. aliter ſenſum non video. Heinſio videbatur aliquid deeſſe. BURM.

445. *More ſuis*] Apud Ariſtoph. quidam carnes ſuillas olfaciens, hunc ſonum edit: ὖ. ὖ. ὖ. Neſcio quid vero eſt apud Zoſim. de ſuillae carnis praebitore. in Cod. Th. eſt *ſuarius ordo*, *ſuaria func-*

Turpe gemit, quoties Hoſius mucrone coruſco
Armatur, cingitque ſinus; ſecumque volutat,
Quas figat verubus partes, quae fruſta calenti
Mandet aquae, quantoque cutem diſtendat echino:
Flagrat opus; crebro pulſatus perſtrepit ictu:
Contexit varius penetrans Chalcedona nidor.

Ecce

functio, & *ſuarium obſequium.* conſule ſi vacat. Claver. *quae jam dapibus* Jun.

446. *Hoſius*] Iterum variant codices, *Oſius*, *Aſias*, *Oſias*, *Oſilis* praeferentes. *quotiens* etiam pro *quoties* duo Oxon. *quotiens aliquis* Vicetin.

447. *Volutat*] *voluptat* Wolff.

448. *Quas figat verubus partes*] *Quae f. v. partis* Oxon.

449. *Echino*] Quot Echinorum ovis farciat. ova Echinorum in magno pretio erant, tum propter edulii ſuavitatem, tum quia nauſeanti ſtomacho conducebant, teſte Aeliano. ut autem haec verba de Echinorum ovis exaudiam, facit Ariſtoteles, qui ſola illa apta eſſe cibo tradidit. Delr. Locus obſcurus hactenus. Quid enim *echino cutem diſtendere*? At Perſius *pingui tentus omazo.* Auſonius, *potas, nimiaque tendis mole ſaginam.* Echinus vero Hippocrati Ἐχῖνος vaſis genus eſt quod exponitur χύθρα μεγαλόστομος, id eſt vaſti oris. Horatii interpres ait vas eſſe, in quo calices lavantur. ſed pulchre videtur dixiſſe Plinius *calicem echinatum.* Itaque colligitur ex his, Hoſium, ſive Oſium, non pitiſſare. ſed quaſi plena dyota ſorbere; ut ita *pinguis* exſtet aqualiculus. Niſi tu malis Echinum marinum intelligi, de quo Martialis, opinor, Lib. XIII. 86.

Ille licet digitos teſtudine pungat acuta,
Cortice depoſito mollis echinus erit.

Plinius Lib. I. Epiſtol. *Echinos maluiſti.* optimi vero qui juxta Miſenum capiebantur. uſi ſunt Romani in cibis. Caeterum ova Echinorum Notarum ſcriptor elegans interpretabatur. vide & alterum Plinium Lib. IX. cap. 31. Sed enim ab Echinorum aſperitate multa Echini nomen ſortita ſunt, ut venter bovis Ariſtoteli de Part. Anim. Lib. III. ita & hic tergum vel ſpinam ſuis interpretari malim, quod Galli habent in deliciis, modo piſa admixta ſint: immo vero hanc dictionem ἀπὸ τοῦ ἐχίνου ſuo idiomate belle nimis exprimunt. vide Cedrenum de iis, quas χοιρεάτας vocat. Ovidius de ſue, *rigidis horrentia ſetis Terga dat.* Claver. *echine* Vicetin. *diffundat* marg. Iſingr. ſed *diſtendere* rectum. ut Lib. I. 258. *laxaſque laborat Diſtendiſſe genas.* vide Heinſ. ad Ovid. IV. Metam. 457. ubi ex Juvenali Sat. V. 80. profert locum,

Adſpice quam longo diſtendat pectore lancem
Quae fertur domino ſquilla.

ubi non capio quomodo lanx poſſit diſtendi, quam inplet totam ſquilla. legerem, *quam longa diſtendat pectora lance.* Squilla enim craſſa, longa, & forte farta, poſtulabat lancem longam, in qua pectora ſua diſtendebat. fartam fuiſſe poſſis conjicere ex Scholiaſte, qui *miniſtrum infertorem*, ab infarciendo, vocat. quamvis ibi & pro eo, qui lancem infert in coenam, poſſit capi. & vox illa *infertor* aevi ſit barbari ab inferendo. ſenſus vero hic obſcurior, an echino diſtendat cutem, eum farciendo, vel an ſuam cutem diſtendat avide devorando ingentem Echinum, an ovis Echini farciat ſuem? ego fateor me non ſatis deliciarum harum peritum eſſe, licet ultimum credam veroſimilius. notus enim porcus Trojanus, de quo ad Petron. cap. XLIX. ubi epigramma ineditum produximus de *obata*, id eſt Gallina ovis farta, ubi dicitur *Gallina membris creſcere repletis*, quod idem quod hic *cutem diſtendere.* hodie ita lupos fartos inferunt menſis delicatioris cibi cupidi. vel an, ut hodie anſeres & anates caſtaneis farciri ſolent, ita Echinis ſuis pars erat farta, ut in priori editione Barthius. vide ad Petron. Burm.

450. *Flagrat opus*] vel *Fervet* primus Vaticanus. quomodo Virgilius. mox, *leves frondes*, non *levis aura* idem Vaticanus, nihilo deterius. Heins.

451. *Contexit varius*] Sic ceteri omnes, meo MS. excepto, in quo poſt *Contexit* ante *varius* eſt lacuna. latet aliquod ulcus. Delr. *Texitur & varius* excerpta Pomponii. Gudiana, *Conteritur varius.* Barthius *Contexit verubus* hoc loco legit, & *Contexti* in Adverſariis ex Claveriano libro. ſuperiori verſu idem, *cultri cos perſtrepit.* fruſtra. ſecundis curis, *crebro pulſu cos perſtrepit icta.* *pulſatum* pro *pulſu* poni jam ab aliis animadverſum. Stat. I. Silv. I. 65. *ſtrepit ardua pulſu Machina.* *contexit*, quomodo *ſubtexit*, *intexit*, & *obtexit.* Virgilius III. Aeneid. 58.

——— *intremere omnem*
Murmure Trinacriam, & coelum ſubtexere fumo.

Idem Lib. XI. 610.

——— *fundunt ſimul undique tela*
Crebra nivis ritu, coelumque obtexitur umbra.

Avienus Deſcriptione Orbis, *miſſilibus late ſubtexitur aër.* Prudentius Hamartig. 729.

——— *ſulphure cum jam*
Nimboſo ignitus coelum ſubtexitur aër.

ubi

Ecce levis frondes a tergo concutit aura;
Credit tela Leo: valuit pro vulnere terror,
Inplevitque vicem jaculi: vitamque nocentem
Integer, & ſola formidine faucius, efflat.
Quis tibi tractandos pro pectine, degener, enſes,
Quis ſolio campum praeponere ſuaſit avito?
Quam bene texentum laudabas carmina tutus,
Et matutinis pellebas frigora menſis!
Hic, miſerande, jaces: hic, dum tua vellera vitas,
Tandem fila tibi neverunt ultima Parcae.
Jam vaga pallentem denſis terroribus aulam
Fama quatit: ſtratas acies, deleta canebat
Agmina, Maeonios foedari caedibus agros,

465. Pam-

ubi veterrimus liber Bodlejanus *contexitur*. Stat. III. Silv. I. 128. *nocturna coelum ſubtexitur umbra*. Silius Lib. IV. 552.

——— *Libycae certant ſubtexere cornus*
Denſa nube polum.

Noſter Lib. I. de Laud. Stilich. 257. *Poenus jaculis obtexitur aër*. atque ita ſaepe. Livius Lib. XXVI. 17. *prima luce nebula denſa ſaltum omnem campoſque circa intexit*. HEINS. Gronov. Lib. III. Obſerv. 21. legit:

——— *crebro pulſatum perſtrepit ictu*
Convexum varius penetrat. Chalcedona nitor.

in qua lectione ſaltem ſenſus tolerabilis eſt. *convexum* eſt coelum, quod perſtrepit crebro ictu. ſolummodo difficultatem habet, quem *ictum* intelligat. ego manum a deſperato loco abſtinere ſatius puto. ſed vitium in *pulſatus* haerere credo, & vocem deſiderari, quae coquos aut miniſtros notat, quorum ictu perſtrepebat Conſtantinopolis. videant acutiores. forte,

——— *crebro jugulantum perſtrepit ictu*
Boſporus, & validus penetrat Chalcedona nidor. BURM.

452. *Ecce*] *Eſſe* Wolf. a m. prim.

Levis] *leves* Oxon. Leid. male. *levis aura* Lucan. Lib. VIII. 789. & ſaepe Ovidius. *concitat* Jun. ſic mox 472. *vento citatas favillas* dixit. non enim modo concuſſas, ſed decuſſas frondes in tergum cecidiſſe dicit, quas tela eſſe ſingebat. BURM.

457. *Suaſit*] *juſſit* Jun. Oxon. *ſolum* (pro *ſolium*) *campo* Vicetin.

458. *Quam bene*] *Qui bene* Voſſ.

Laudabas carmina tutus] Sic ſcripti, vulgo, *carmine*. unde Raphelengius, *ludebas carmine*. male. texentes ut plurimum canebant. Ovid. IV. Triſt. I.

Cantantis pariter, pariter data penſa trahentis
Fallitur ancillae decipiturque labor.

Sed & *carmina* pro carminationibus ſumi poſſunt, a carendo. Lucret. *quaſi carmine lana trahatur*. ut quidam legunt. apud Naſonem Triſt. V. Eleg. III. ex vetuſto codice:

Scilicet hanc legem nentes fatalia Parcae
Carmina, bis genito bis cecinere tibi.

in veteri Inſcriptione apud Gruterum pag. DCLV.

EN HOC IN TUMULO CINEREM NOSTRI CORPORIS
INFESTAE PARCAE DEPOSIVERUNT CARMINE.

quae ad carminationem refer. quamquam & Parcas inter lanificium canentes fata Poëtae deſcribunt. ut in illis Catullianis:

Haec tum clariſona pellentes vellera voce
Talia divino fuderunt carmine fata.

Fortaſſis tamen ſcribendum in Claudiano, *laudabat ſtamina*. frequenter enim hae duae voces inter ſe confunduntur, de quo ad Naſonem XI. Met. 169. & V. Triſt. III. 26. nonnihil. ſic apud Propert. Lib. IV. Eleg. VII. *fatorum nulli revolubile ſtamen* corrigi debet. in codice Regio *tramina* legitur. HEINS.

459. *Menſis*] *penſis* conjicit Vir Cl. Albertus Rubenius, quod & Barthius viderat curis prioribus: nam poſteriores in contrarium eunt, perperam. HEINS. Mihi *menſis* magis placet. craſſa enim mole Leo, & gula, ut ſupr. 376. intemperantiſſimae vitae fuit, ut non jentaret modo, ſed coenae inſtar, menſae accumberet. nam qui aliter penſa frigora pepuliſſe dici poſſint, non video. ſed cibo & potu matutino contra frigus ſe muniebat. BURM.

460. *Vitas*] *curas* Jun. pro *tandem* idem *tende*.

464. *Maeonios agros*] *Mygdonios* quintus Vaticanus, & unus Medic. quomodo initio libri hujus,

Pamphylos, Piſidasque rapi. mutuendus ab omni
Fargibilus regione tonat. modo tendere curſum
In Galatas, modo Bithynis incumbere fertur.
Sunt qui per Cilicas rupto deſcendere Tauro,
Sunt qui, correptis ratibus, terraque marique
Adventare ferant. geminantur vera pavoris
Ingenio. longe ſpectari e puppibus urbes
Accenſas, lucere fretum, ventoque citatas
Omnibus in pelago velis haerere favillas.
Hos inter ſtrepitus funeſtior advolat alter
Nuntius, armatam rurſus Babylona minari
Rege novo: reſides Parthos, ignava peroſos
Otia, Romanae finem jam quaerere paci.
Rarus apud Medos regum cruor, unaque cuncto
Poena manet generi. quamvis crudelibus aeque

Pa-

jus, *Mygdonii cineres.* Thuaneus, *Chaonios.* HEINS. vid. ſupra 408.

465. *Pamphylios Piſidasque rapi*] Lege, *Pamphylos*, quomodo prior Moreti & unus Ambros. miror hoc ſugiſſe interpretes. ſecunda enim ſyllaba in *Pamphylios* producitur. ſic apud Periegetem, Παμφυλίδες ἐισὶ πόληες. Scholiaſtes, Πάμφυλος καὶ Παμφύλιος τὸ ἐθνικόν. HEINS. *Pamphineos* Jun. *Phaſidasque* Jun. & Oxon.

466. *Sonat*] *tonat* ſcripti plerique. bene. HEINS. vide IV. Conſ. Honor. 320. *ab omni* Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae. ſed *in omni* Vicetin. vide I. Stilich. 72.

470. *Verba pavoris*] Inſulſe. lege cum ſcriptis, *vera.* vidit Barthius. Statii illa reſpexit Lib. III. Theb. 343.

——— Deus omnia credere ſuadet
Armipotens, geminatque acceptos fama pavores.

HEINS. *vera* jam dederunt edd. Vicetin. Parm. Ald. Junt. Gryph. Colin. & aliae. & ita Wolf.

Pavoris Ingenio] Ovid. *grande doloris Ingenium eſt.* Lucan. I. 479. *ſic quisque pavendo Dat vires famae.* Silio, *dociiis paſcere rumorem vulgi pavor. cuncta, ut mos famae, in majus credita*, ſic Tacitus loquitur III. Annal. 44. CLAVER. vide ad Val. Flacc. Lib. II. 166.

471. *Puppibus urbes*] *e puppibus* Vatic. & multi alii. forte, *e rupibus.* praefatione hujus libri:

Proſpectant Paphiae celſa de rupe puellae
Sollicitae ſalvam dum ferat unda ratem.

ubi pari modo variant libri veteres. Statius Theb. Lib. IV. 29.

Stant in rupe tamen. fugientia carbaſa viſu
Dulce ſequi, patriosque dolent crebreſcere ventos.
Stant tamen, & notam puppem de rupe ſalutant.

Sylvar. Lib. V. II. 6.

Vela ſequar, ſpectemque ratem jam laſſus ab altis
Rupibus.

mox, *Accenſae*, & *citatae favillae* ſcribendum videtur. ut *ſpectari* pro ſpectantur dixerit, quomodo ſaepe. HEINS. ita apud Ovid. X. Ep. 133.

Dii facerent, ut me ſumma de puppe videres.

ubi & MS. *rupe.* vide notas. *longe proſpectant puppibus* Leid.

475. *Rurſus*] *curſus* Jun.

476. *Parthos*] Id eſt Perſas, nam haec promiſcue Poëtae uſurpant. Certum eſt vero ipſos facile ab impoſito jugo reſilire, quia gentes ejusmodi non ſunt adſuetae frenis ſervitutis; ſed amant ſuos Reges, quantum odere aliena imperia. Q. Curtius: *Perſae non ſolum pie ſed & prudenter ſuos Reges inter Deos colunt.* majeſtas enim imperii ſalutis tutela eſt. Idem, ingenita quibusdam gentibus erga reges ſuos veneratio, ut puta veris Gallis. Eſt vero locus in Epiſt. Juliani Imp. ubi ſic ratiocinatur: *οἱ νόμοι φοβεροὶ διὰ τοὺς ἄρχοντας, leges principum cauſa timentur.* ergo qui violavit Principem, leges violavit. CLAVER.

478. *Medos*] *medios* Wolf.

Unaque cuncto Poena manet generi] Alii, *cunctos generis.* perperam. Cicer. Philipp. *Quis autem meum Conſulatum praeter P. Clodium, qui vituperaret, inventus eſt? Cujus quidem tibi fatum, ſicut C. Curioni, manet.* ita veterrimus codex Romanus. apud

Virg.

Paretur dominis. ſed quid non audeat annus
Eutropii? ſocium nobis, fidumque Saporem
Perculit, & Perſas in regia vulnera movit;
Rupturasque fidem, leto pars ne qua vacaret,
Eumenidum taedas trans flumina Tigridis egit.
Tum vero cecidere animi, tantisque procellis
Deficiunt, ſepti latrantibus undique bellis.
Infenſos tandem Superos & Conſulis omen
Agnovere ſui: nec jam revocabile damnum
Eventu rerum ſtolido didicere magiſtro.
Namque ferunt geminos uno de ſemine fratres
Jäpetionidas generis primordia noſtri
Diſſimili finxiſſe manu: quoscumque Prometheus
Excoluit, multoque intexuit aethera limo,

Hi

Virg. XI. Aen. 872. bene MSS. & *jam ſua Turno Fata manent.* noſter Bello Getic. 499. *ſi cura tibi manet ulla tuorum.* Seneca Oedipo:

Nec tibi longa manent ſceleratae gaudia caedis.

Heins. *cunctos poena movet generi* Jun. & Leid. *qui* & *generis. monent* Wolf. a m. prim.

481. *Eutropii*] *Eutropium* Jun.

Fidumque ſodalem] Is eſt, de quo Pacatus ad Theodoſium antea dixit, Regem Perſarum, qui Theodoſii hominem ſe confiteri nolebat, in his imperatorem coluiſſe templis, in quibus ipſe colitur. vid. Panegyr. VI. Honor. Claver. *Saporem* Lucenſ. Gyrald. prim. Vatic. & Pomponii excerpta. optime. Eſt enim nomen plerisque Perſarum regibus commune. unde factum, ut *Sapores* dicerentur promiſcue Perſarum reges, quomodo Romanorum Caeſares. Sidonius Apollinaris Panegyrico Aviti, *Parthicus ultro Reſtituit mea ſigna Sapor.* cum de Phraate loquatur. & Panegyrico Majoriani, *Ventidio mactate Sapor*, cum Pacoro nomen fuerit illi Parthorum regi, quem Ventidius obtruncavit. *Sapor* & dictus ille, qui a Gordiano tertio praeliis aliquot ſuperatus, quique Valerianum ſeniorem vivum cepit. alterius etiam Ammianus meminit ſub Conſtantio, & *Tamſaporis* ejus praefecti. reddendum id nomen priſco epigrammati ex auctoritate vetuſtarum membranarum in Catalectis Pithoeanis. Epigrammatis initium eſt:

Fata per humanas ſolitus praenoſcere fibras
Impius infandae relligionis Aper.

cum ſcribendum ſit, agitur enim de homine Perſa,

Impius infanda relligione Sapor.

Euſebius de vita Conſtantini Lib. IV. cap. IX. & Libanius in Oratione, quae βασιλικὸς inſcribitur, Saporis Perſarum Regis ſub Conſtantini tempore meminerunt, qui is ipſe forſan, cujus ſub Conſtantio Ammianus Marcellinus mentionem facit. Heins. *Soborem* Voſſ. *ſocium vobis* Jun.

483. *Rupturasque*] *Rapturasque* plerique ſcripti, & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae.

487. *Infenſos*] *Infeſtos* Wolf. & marg. Iſingr. vide Rapt. 201.

489. *Eventu rerum ſtolido*] Ita ſcripti. Barthius *ſtolidi.* fruſtra. Livius Lib. XXII. *nec eventus modo hoc docet. ſtultorum iſte magiſter eſt.* Heins Sed ille locus Livii videtur adſtruere *ſtolidi*, niſi *ſtolido* dativo caſu capias; ſed tunc praeſtaret *ſtolidis*, magiſter ſtolidis eventus. in multis editionibus, *eventu ſtolido rerum. eventum ſtilicho rerum* Jun. vid. Barth. XII. Adv. 8. qui ad Grat. Cyneg. 262. citat

——— *non jam reparabile damnum*
Eventu ſtolidi rerum didicere magiſtri.

in Vicetin. erat,

——— *nec jam revocabile damni*
Eventu: ſtolido rerum didicere magiſtro.

vid. ad Ovid. II Epiſt. 86. Burm.

490. *Namque*] *Jamque* Jun. *de ſanguine* Voſſ. a m. prim. *de corpore natos* vel *ſemine fratres* Lovan.

491. *Japetionidas*] Promethea & Epimethea Japeti filios intellige. ſic *Oedipodionidas* dixit Auſonius, & ante illum Statius. Totus vero hic locus ex Platone quaſi ad verbum defunctus eſt, neque ideo libet apponere, nihil enim novi adportarem. vide etiam Heſiodum. Claver. *Japetioniadas* Vicetin. Parm. Iſingr. Gryph. *Jam petionidas* Wolf.

492. *Finxiſſe*] *fixiſſe* Jun.

493. *Excoluit, multoque*] Non *multumque* ſeptem libri

Hi longe ventura notant; dubiisque parati
Caſibus, occurrunt fabro meliore politi.
Deteriore luto pravus quos condidit auctor;
(Quem merito Graji perhibent Epimethea vates)
Et nihil aetherii ſparſit per membra vigoris;
Hi pecudum ritu non inpendentia vitant,
Nec res ante vident: accepta clade queruntur,
Et ſeri tranſacta gemunt. jam ſola renidet
In Stilichone ſalus, & cujus ſemper acerbum,
Ingratumque ſibi factorum conſcius horror
Credidit adventum; quem ſi procedere tantum
Alpibus audiſſent, mortem poenasque tremebant;
Jam cuncti veniſſe volunt, ſcelerumque priorum
Poenitet: hunc tantis bellorum ſidus in undis
Sperant: hunc pariter juſti ſontesque precantur.
Ceu pueri, quibus alta pater trans aequora merces
Devehit, intenti ludo, ſtudiisque ſoluti
Laetius amoto paſſim cuſtode vagantur:
Si gravis auxilio vacuas invaſerit aedes
Vicinus, laribusque ſuis proturbet inultos,
Tum demum patrem inplorant, & nomen inani
Voce cient, fruſtraque oculos ad litora tendunt.
Omnes ſupplicio dignos letoque fatentur,
Qui ſe tradiderint famulis, Stilichone relicto.
Mutati ſtupuere diu, ſenſuque reducto

libri cum prim. Vatic. unus etiam Ambroſ. *intexuit* pro *innexuit*. quod placet. neque aliter primus Vaticanus. Putabam aliquando, *immiſcuit*. HEINS.

495. *Caſibus*] *Caſſibus* Jun.

496. *Luto*] πηλῷ. ideo homines πηλῦ πλάσματα. DELR.

pravus] *parvus* alii.

Edidit auctor] *condidit* Iſingr. & quatuor ex noſtris, ut IV. Conſ. Honor. 229.

——— *cum conderet artus*
Noſtros, aethereis miſcens terrena Prometheus.

HEINS. *condidit* jam Aldus & Colineus edidere. *quos edidit* Parm. an *quos condidit?* BURM.

497 *Epimethea*] nam ſic dictus eſt ab ἐπὶ καὶ μηθεῖσθαι, quare Pindarus ſero ſapientem vocavit ὅς ἐ τὰν Ἐπιμηθέος ἄγων ὀψινόου θυγατέρα πρόφασιν. DELR.

500. *Queruntur*] *feruntur* Jun.

501. *Et ſeri tranſacta gemunt*] Non *ſero* in ſcriptis. *ſerie* primus Vaticanus. HEINS. *ſeri* Ald.

502. *Cujus*] *quovis* Vicet. pro *quoius*, ut alibi illa editio.

503. *Ingratumque ſibi*] *Ingratumque ſimul* Lovan.

507. *Hunc tantis bellorum*] Sic Iſingrini codex & tres ex noſtris. vulgo *hoc*. atque ita ſequenti verſu. HEINS.

510. *Soluti*] *ſoluto* Jun. & *latius* Oxon.

512. *Auxilio*] vel *exiguo* Oxon. unde Heinſius *exilio*, ſcilicet domini, vel *auxilii vacuas*. ſed & *vacuas auxilio* potuit dixiſſe.

513. *ſuis proturbet*] *ſuos perturbet* Jun. male. vid. Bell. Gild. 198. *inultos* vero hic eſt, qui prae infirma aetate ſe ulciſci nequeunt. imitatur illa Horatii Epod. VI. *Inultus ut, flebo, puer.* mox, *patremque implorant* Vicetin. Parm. BURM.

517. *Qui ſe tradiderint famulo*] MS. meus *famulis*. DELR. *famulis* Ald. & ſcripti. infra v. 535.

Sic me ludibrium famulis riſumque relinquis?

HEINS. *quod ſe tradiderant* Junt. *famulos* Colin.

Paullatim proprii mirantur monſtra furoris:
Avertuntque oculos. projectis faſcibus horret
Lictor, & infames labuntur ſponte ſecures.
Quales Aonio Thebas de monte reverſae
Maenades, infectis Pentheo ſanguine thyrſis,
Quum patuit venatus atrox, matrique rotatum
Conſpexere caput. greſſus caligine figunt,
Et rabiem deſiſſe dolent. quin protinus ipſa
Tendit ad Italiam ſupplex Aurora potentem,
Non radiis redimita comam, nec flammea vultum,
Nec croceum veſtita diem: ſtat livida luctu:
Qualis erat, Phrygio tegeret cum Memnona buſto.
Quam ſimul agnovit Stilichon, (nec cauſſa latebat,)
Reſtitit: illa manum victricem amplexa moratur,
Altaque vix lacrimans inter ſuſpiria fatur.
Tantane te noſtri ceperunt taedia mundi?

Sic

519. *Paullatim*] *Mirantur proprii paullatim* Oxon. Voſſ.

520. *Avertuntque oculo*] *advertuntque* Jun. *avertunt oculos* Leid.

Projectis faſcibus] *proſtratis* prim. Vaticanus. Heins.

524. *Quum patuit*] *Compatuit* Voſſ. *C̄pantū* Jun.

Rotatum caput] Ovid. Lib. III. Met. *Avulſumque caput digitis*. an in Paneg. quae Lucano tribuitur de equo, *cervice rotata Incipit effuſos in gyrum carpere curſus*. Claver.

525. *Conſpexere*] *Aſpexere* Jun. *caligine fingunt* Oxon. Leid. Voſſ. Lovan. & Wolf.

526. *Et rabiem deſiſſe dolent*] *deſciſſe* Aldus cum pleriſque membranis. ut apud Statium Theb. II. *Reſpiciens deſciſſe Deos*. Iſingr. *ceſſiſſe*. Lucenſ. *deſceſſe*. Petav. *diſceſſe*. Gyrald. prim. Vatic. & ſeptem alii vulgatam lectionem tuentur. bene. Lucan. Lib. VII. 780.

Cum fureret Pentheus, vel cum deſiſſet Agave.

quomodo illic legendum vir magnus jam monuit, pro deſiiſſet. Martial. Lib. VIII. 5.

Deſiſti, Macer, annulos habere.

Ovid. II. ex Ponto El. v.

Cum tu deſiſti, mortaliaque ora quierunt.

ita utroque loco codices ſcripti, non *deſiſtis*. *deſiſſe*, furere nimirum, quod *furorem vincere* Statio Theb. III. 188.

——— *nec tempore clarius illo*
Phoeniſſae ſonuere domus, cum laſſa furorem
Vicit, & ad comitum lacrimas expavit Agave.

Idem Theb. Lib. IV. 565.

Penthea jam fractis genetrix Cadmeia thyrſis
Jam dimiſſa Deo, pectusque adoperta cruentum
Inſequitur planctu.

Valer. Flaccus Lib. III. 264.

Ceu pavet ad crines & triſtia Pentheos ora
Thyas, ubi inpulſae jam ſe Deus agmine matris
Abſtulit, & caeſi vaneſcunt cornua tauri.

Heins. *deciſſe* Jun. Leid. Oxon. a m. prim. *ceſſiſſe* marg. Iſingr. vide adnotata ad Lucani laudatum locum.

Ipſa] *ipſam* Leid. *in Italiam & patentem* Oxon.

529. *Livida luctu*] *lurida* quintus Vatic. & prim. Petav. quod placet. paulo ante in Oiſeliano ſolum hemiſtichium legebatur, *Non radiis redimita comam*. quod poſtea ſuppletum altero hemiſtichio, *non lucida vultu*. pro quo in nonnullis exemplaribus, *non lumine ſueto*. in primo Vaticano pro diverſa lectione, *non luce coruſca*. Heins. *non fronte ſerena* Voſſ. *frontemque corona* MS. Pulm. *comas non f. vultu* Wolf. *non flammea vultum, Non croc.* Voſſ. *non flamave* Lovan. *non flamine vultum* Medic. *non lumine ſueto* marg. Iſingr. *nec flammea vultu* Ald. Junt. quae omnia interpolatum locum docent.

530. *Tegeret*] *texit* Leid.

531. *Simul adgnovit*] *ſimul ac novit* marg. Iſingr.

533. *Atque ita vix*] Temere juniores rejecerunt *Altaque*, quod in vet. libro habetur. Delr. *Altaque*, non *Atque ita*, potiores libri. Heins. *Altaque* Wolf. Vicetin.

535.

Sic me ludibrium famulis riſumque relinquis,
Dux quondam rectorque meus? ſolamque tueris
Heſperiam? domiti nec te poſt bella tyranni
Cernere jam licuit? ſic te victoria nobis
Eripuit, Gallisque dedit? Rufinus origo
Prima mali. geminas inter diſcordia partes
Hoc auctore fuit. ſed jam majora moventi
Occurrit juſta rediens exercitus ira,
Fortis adhuc ferrique memor. brevis inde reluxit,
Falſaque libertas. rurſum Stilichonis habenis
Sperabam me poſſe regi. prô caeca futuri
Gaudia! fraterno conjungi coeperat orbis
Imperio (quis enim tanto terrore recentis
Exempli paribus ſeſe committeret auſis?)
Quum ſubito, monſtroſa mihi turpisque relatu
Fabula, Rufini caſtratus proſilit heres:
Et ſimiles iterum luctus Fortuna reduxit,
Ut ſolum domini ſexum mutaſſe viderer.
Hic primum thalami clauſtris delicta tegebat,
Clam timideque jubens. erat invidioſa poteſtas,
Sed tamen eunuchi. necdum ſibi publica jura
Sumere, nec totas audebat vertere leges.
Sed poſtquam pulſisque bonis, & faece retenta,

Pe-

535. *Sic me*] *ſi me* Jun. *famulo* Lovan. a m. s.

536. *Rectorque meus*] Stilicho ſane cum eſſet Conſtantinopoli, omnia vel ſolo nutu regere videbatur, quia Comes ac gener Theodoſii & Magiſter utriusque militiae. Tales, opinor, fuere ſemidei vel heroes, qui nec Dii nec homines, ſed quid medium aut ex utroque temperatum. quam opinionem qui populo injecere ex natura ſua bene comparata, minimeque ſubdola, non eſt quod faſciam Regum aut regiminis invideant moleſtiam. CLAVER.

537. *Bella*] *tela* Oxon.

538. *Sic te*] *ſi te* Oxon.

539. *Dedit*] *fuit* Oxon. a m. s.

340. *Geminas*] *geminos i. d. fratres* Voſſ. m. prim. & Oxon. m. prim. *hoc actore* Voſſ.

541. *Hoc auctore fuit*] *Fluit* malim. adeantur Feſcennina Nuptiis Honorii vs. 63. *majora furenti*, non *moventi*, tertius Vaticanus. HEINS. *actore* Wolf.

542. *Occurrit*] *occurrat* Jun.

543. *Ferrique*] *fratrisque* marg. Iſingr. *reduxit* Vicet. Parm.

547. *Recentis*] *retentus* Lovan.

549. *Quum ſubito monſtroſa mihi*] *monſtroſa lues* codex Junianus. ſic *peſtem*, *labem*, *cladem* Eutropium paſſim vocat. de Rufino Lib. I. 24.

——— *vos pandite vati*,
Pierides, quo tanta lues eruperit ortu. HEINS.

551. *Luctus*] Heinſius olim maluerat *fluctus*, vel *luſus*, ut ſupra Praef. 6. *jocum* & alibi bis terve dixit, & Lib. I. 24. *ſaevitia jocandi*. BURM.

552. *Viderer*] *videret* ed. Parm.

553. *Delicta*] *dilecta* Jun.

554. *Timideque*] *tumideque* Jun.

555. *Eunuchi*] Vetus liber *Eunuchus*, & ſequenti carmine, *totas*. DELR.

Necdum] *nondum* Lovan. *publica vota ſumere*, *n. t. a. ſumere leges* Wolf. *ſumere leges* etiam Vicet. Parm. Junt. *audebant* Leid. *vertere leges* Iſingr. vide Bell. Gild. 402.

556. *Sumere nec tantas*] *totas* Lucens. Gyrald. prim. Vatic. & quatuor alii. HEINS.

557. *Faece retenta*] *faſce* Leid. duo, & Lovan. *farce*

Pejores legit ſocios; dignusque ſatelles
Hinc Hoſius ſtetit, inde Leo, fiducia crevit,
Regnandique palam flagravit aperta libido.
Patricius Conſul maculat, quos vendit, honores:
Plus maculat, quos ipſe gerit. jam ſigna tubaeque
Molleſcunt: ipſos ignavia fluxit in enſes.
Inſultant merito gentes, facilisque volenti
Praeda ſumus. jam Biſtoniis Haemoque nivali
Vaſtior expulſis Oriens ſqualebit aratris.
Hei mihi, quas urbes, & quanto tempore Martis
Ignaras, uno rapuerunt praelia curſu!
Nuper ab extremo veniens equitatus Araxe
Terruit Antiochi muros, ipſumque decorae
Pene caput Syriae flammis hoſtilibus arſit.
Utque gravis ſpoliis, nulloque obſtante profunda
Laetus caede redit, ſequitur mucrone ſecundo
Continuum vulnus. nec jam mihi Caucaſus hoſtes,
Nec mittit gelidus Phaſis: naſcuntur in ipſo
Bella ſinu. legio pridem Romana, Gruthungi,

Jura

farce retenta Wolf. *pulſusque* etiam Oxon.

558. *Dignosque ſodales*] *dignusque ſatelles* cum ſcriptis & Aldo. Heins. & ita Wolf. Vicetin. Parm. & Junt.

Fiducia crevit] Deprehende aſtum Eunuchi, qui, ut ait Perſius Sat. v. 117. *vapidam ſub pectore vulpem gerebat.* eadem ſubtilitate apud Sueton. cap. xxxiii. *Tiberius paulatim principem exeruit.* de quo Ovid. iv. ex Ponto xiii. 27.

Eſſe parem virtute patri, qui frena rogatus
Saepe recuſati ceperit imperii. Claver.

562. *Quos ipſe regit*] MS. & Vicetin. *gerit.* Delr. Imo *gerit* cum libris. vidit Raphelengius. paulo poſt, *Inſultant* Lovan. & unus Ambroſ. pro *Exſultant.* Bell. Gild. 378. *faciles inſultandique jacemus.* Ibid. 383.

Inſultaret atrox famula Carthagine Maurus. Heins.

564. *facilisque volenti*] ita codices omnes & edd. Vicetin. Parm. Junt. Ald. & aliae. neſcio unde Heinſius *volentum* acceperit. forte *volentis* ſcripſerit. ſed *volenti* eſt unicuique, qui modo vult invadere. utrumque caſum occurrere probe novi. noſter Bell. Getic. 86. *victoribus ipſe Praeda fuit.* & iii. de Rapt. 181. *Cui praeda feror. merito leges* marg. Iſingr. Burm.

566. *Squallebit aratris*] *Squalleſcit* rectius in Reg. & Oxon. *Squallevit* prim. Vatic. Heins. *Squalebit ariſtis* Jun. *ſcalebit* Wolf. vid. Bell. Gild. 151.

569. *Araxe*] *oraxe* Voſſ. an pro *Oaxe*? ut ſupr. Bell. Gild. 37.

370. *Antiochi muros*] Antiochiam accipe. quae urbs olim pulcherrima & ampla in primis; nam & Syriae caput, incolae ipſius fuere leves admodum & pervicaces, ita ut barbae Juliani Imperatoris non pepercerint: quin etiam Flaccillae Aug. ſtatuam dejecere, in quos dum princeps ultionem parat, Libanius, ſeu potius Flavianus, obviam iit, veniamque delicti meruit eloquentia, alioquin urbs illa fuiſſet exemplo Theſſalonicae. Claver.

Decorae] *decorum* Leid. m s.

572. *Obſtante*] *hoſtante* Wolf.

573. *Cruento*] In veteri libro, *ſecundo*, & in mei margine, vel *coruſco.* Vicetin. etiam *ſecundo.* M. Tullius ad Caeſarem juniorem Lib. ii. *proelium valde ſecundum* dixit. Delr. *mucrone ſecundo*; non *cruento*, libri plerique. Bell. Gildon. 465.

Tertia jam cervix ſolito mucrone rotetur. Heins. *ſecundo* Wolf. Vicetin. *continuum vulgus* etiam Jun. *non jam* Voſſ. *jam jam* Jun.

576. *Legio*] Gothunni, quibus antea in Phrygis adſignati erant agri, tamquam foederatis Romanorum, id eſt Orientalium, quaſi excuſſo jugo invadunt meliorem Aſiae partem. Legiones vero Romani habuere ex variis gentibus: inde legio Armeniaca, Iſaurica, Britannica, Galatica, Divitenſis, Gallicana, in veterum monumentis. Claver.

577.

Jura quibus victis dedimus, quibus arva domosque
Praebuimus, Lydos Aſiaeque uberrima vaſtant
Ignibus, & ſi quid tempeſtas prima reliquit;
Nec duce, nec numero freti: ſed inertia nutrit
Proditioque ducum, quorum per crimina miles
Captivis dat terga ſuis, quos teſte ſubegit
Danubio: partemque timet, qui repulit omnes.
Aula choris epuliſque vacat: nec perdita curant,
Dum ſupereſt aliquid. ne quid tamen orbe reciſo
Venditor amittat; provincia quaeque ſuperſtes
Dividitur, geminumque duplex paſſura tribunal
Cogitur alterius pretium ſarcire peremtae.
Sic mihi reſtituunt populos: hac arte reperta
Rectorum numerum terris pereuntibus augent.
In te jam ſpes una mihi. pro fronde Minervae
Has tibi protendo lacrimas. ſuccurre ruenti.
Eripe me tandem ſervilibus, eripe, regnis.
Neve adeo cunctos paucorum crimine damnes:
Nec nova tot meritis offenſa prioribus obſtet.
Jam jam flecte animum. ſuprema pericula ſemper
Dant veniam culpae. quamvis iratus & exſul
Pro patriae flammis non diſtulit arma Camillus.
Non te ſubtrahimus Latio; defenſor utrique

577. *Arva domosque*] *arma* Jun. Oxon. Lovan. *domusque* Jun. Leid. duo Lovan.

580. *Nec duce, nec numero*] *Nec vi, nec numero* prim. Vaticanus. HEINS. *non duce, non* Jun.

581. *Proditioque*] Sic recte ſcripti meliores, quod & aliis deprehenſum. vulgo, *Prodigiumque*. *Captivis* mox pro *captivus* cum iisdem legendum. mox, *perdita curat* nonnulli pro *curant*. HEINS. *Prodicioque* Lovan. *Proditioque* Vicet. *non perdita* Jun. *curant* Parm.

582. *Captivus*] Non male vetus liber *captivis*. DELR.

584. *Aula choris epuliſque vacat*] *aura ch. ep. vacant* Wolf.

585. *Ne quid*] *nec quid* Oxon.

586. *Amittit*] *ammutat* Wolf.

587. *Duplex*] *ſuplex* Leid.

588. *Sarcire peremptae*] Forte, *redemptae* vel *diremptae*. HEINS. Sed *peremta* eſt perdita. ut *jus peremtum* I. laud. Stilic. 381. *peremti populi* II. in Rufin. 426. pro *alterius* Lovan. a m. s. Junt. Ald. Colin. *alternis*. non male. BURM.

589. *Reſtituunt*] *reſtaurant* Voſſ.

Arte reperta] *fraude* prior Moreti. ſupra Lib. I. 88.

——— *nec fraude reperta*
Cautior eluſi fremitus vitare mariti:

vide quae notamus Bell. Gildon. 264. HEINS. *ac arte* Leid.

590. *Augent*] *augunt* Jun. *auget* Voſſ. *miſeris pereuntibus* MS. Pulm.

592. *Protendo*] *praetendo* conjecerat olim Heinſius.

595. *Nec nova*] *Nec mora* Leid. *jam meritis* Jun. Voſſ. *tam meritis* Oxon. Lovan. *obſtent* Jun. Oxon.

596. *Suprema pericula ſemper*] *piacula* alter Moreti, Thuan. & unus Mediceus cum quinto Vaticano. quomodo & Oiſelianus a manu ſecunda. HEINS. vid. I. in Eutrop. 431.

599. *Non te*] *nec te* Lovan.
Utrique] *utriſque* Voſſ.

Sufficis. armorum liceat ſplendore tuorum
In commune frui: clipeus nos protegat idem,
Unaque pro gemino deſudet cardine virtus.

601. *Protegat*] *contegat* Voſſ. vid. ſupr. vs. 451.

602. *Unaque*] videntur nonnulla deſiderari. DELR. Hic vir doctus putat quaedam deſiderari, ego vero minime, quamvis tertium deſignet antiquus liber, quid enim juverit mortuo inſultare, quem ipſe vivere ad poenam optaverat; ait enim, *Vive pudor fatis*, nihil tamen periculi video ſi credas. Caeterum in hunc miſerabilem eunuchum in eccleſia latitantem Jo. Chryſoſtomus, ipſo audiente haec inter cetera pronuntiavit, quae in hoc Poëta fere videas: *ubi inclitus ille Conſulatus ſplendor, ubi applauſus, epulae, circi adclamationes? omnia illa periere, procella vehemens folia dejecit, arborem ſpoliatam reddidit. Dicebam tibi fugitivi ſervi naturam habere divitias, oſcula inimicorum ultro ſe tibi offerre: deſeruerunt te, ubi, qui in foro de via populum decedere cogebant? Eccleſia a te hoſtiliter habita ſinu expanſo te excipit. Theatra magnis obſequiis a te culta te perdiderunt. Nolo proſtrato inſilire. Quis hoc homine fuit excelſior? nonne in toto orbe divitiis praecellebat? Nuper miſſis ab Imperatore, qui hominem vi pertraherent, buxo pallidior factus eſt; nunc nihilo meliorem quam mortui colorem habet. Dices hoccine ornamentum: hominem ſceleſtum, avarum, rapacem altaria contingere? cave dixeris, legem ſuam primus abrogat; factus eſt orbis ſpectaculum, ſilens omnes admonet. Virgines, mulieres, viri huc concurriſtis: Felicitas quavis anicula rugoſa deformior oſtenditur. Orbem nutu concutiebat: nunc quavis rana aut lepore timidior, absque vinculis columnae inhaeret. At ſi pro eo interveniamus, rem gratam faciemus Principi.* Sic tandem obtinuit Orator admirabilis, ut capiti ejus parceretur, ſed Gainas eidem & Chryſoſtomo infenſus aliter poſtea obtinuit. ſi floſculi a nobis libati non faciunt ſatis, vide Nicephorum Graecum, ſi habeas. CLAVER.

CL. CLAUDIANI

IN PRIMUM CONSULATUM

FL. STILICHONIS V. C.

LIBER I.

Continuant Superi pleno Romana favore
Gaudia, ſucceſſusque novis ſucceſſibus urguent.
Connubii necdum feſtivos regia cantus
Sopierat, cecinit fuſo Gildone triumphos,
Et calidis thalami ſucceſſit laurea ſertis:

Su-

In meo MS. hae Stilichonis laudes non in panegyres, ſed libros diſtinguuntur, & facile apparet in uno eodemque conſulatu priores duas fuiſſe decantatas, adeo ut ſubdubitem, num utraque diſtinctio librariorum ſit, non ipſius Claudiani; ſcriptas crediderim in primo, quo Fl. Aurelianum collegam habuit. Stilichonem Vandalum memorant Hiſtoriographi, & antiqui lapides, magiſtrum utriusque militiae exſtitiſſe: virum manu quidem promtum, omnique laude dignum: niſi vocatis Gothis Eucherio filio regnum comparare conatus, detecta perfidia, foret occiſus, ideoque ab Honorio & Theodoſio *praeda publicus* appellatur in l. 22. C. Theod. de Bon. proſcript. & damnat. Delr. Vetus liber laudes Stilichonis in tres libros dividit rectiſſime. ſunt enim tres Panegyrici de uno eodemque Conſulatu. duae priores invitant Stilichonem, qui ſpeciem recuſantis prae ſe ferebat, ſive id innata ipſi modeſtia evenerit, ſive metu invidiae; conſtat enim Olympium & Heraclianum principi Honorio, ſatis credulo, quaedam detuliſſe, quae hominem ſuſpectum reddiderint. Fuit autem Conſul anno 400 cum Aureliano, qui anno ſuperiore Praef. Praet. damnavit capitis exſulem Eutropium. Claver. Lucenſis aliique nonnulli codices DE CONSULATU STILICHONIS hunc librum inſcribunt. idque rectius. teſtatur ipſe illo verſu:

Conſule defenſae ſurgunt Stilichone curules.

optimus tamen Vaticanus cum Oiſeliano, INCIPIT LAUS STILICHONIS. LIBRI NUMERO III. Caeterum Barthius duos primos libros ad priorem Stilichonis Conſulatum refert, tertium ad poſteriorem, cujus ſententiae ſubſcribo. Sed quod additur his quartus ab illo liber, qui de Bello Getico in vulgatis editionibus nominatur, non poſſum aſſentiri. Heins.

2. *Succeſſibus augent*] *urgent* tres ſcripti. magis placet. IV. Conſ. Honor. 488.

——— longumque tueris
Electos, crebris nec ſuccedentibus urges.

infra hoc libro v. 69.

Nubilis interea maturae virginis aetas
Urgebat patrias ſuſpenſo Principe curas.

Heins. Aptius in ſenſum Claudiani metaphora ſumta de undis. ut Ovid. XV. Met. 182.

Urgueturque prior veniente, urguetque priorem.

ſimili modo infra 138. *laudumque ſequentibus undis Obruimur.* Burm.

3. *Connubii*] Honorii nuptiae celebratae anno 398. tunc Gildo fuſus eſt. Eutropius concidit anno ſequente. Claver. *Connubii* Lucenſ. bene, non *Conjugii.* mox pro *triumphos*, Raphelengius *triumphus*, quomodo & plurimi ex ſcriptis, interque illos Lucenſis & optimus Ambroſianus, ſed nil opus, ſi de regia intelligatur. I. in Rufin. 54.

Inſignemque canunt noſtra de plebe triumphum.

Poſſet tamen & *cecini* legi, ut praefatione belli Getici, *Conſulis hic faſces cecini.* Heins. *connubii nondum* Voſſ. *feſtinos* Vicet. Parm. *triumphus* Vicet. Parm.

Regia cantus Sopierat] Vetus liber, *gaudia cautus ſopierant*, idque Ceiſani cod. retinuit. Delr. Ita & Wolf. Oxon. Voſſ. & Lovan. qui & *falſo* vel *victo Gildone. gaudia* etiam Vicetin. & Parm.

5. *Sertis*] *ſacris* Voſſ. a m. s. *Et calidi thalami* Lovan.

Sumeret ut pariter Princeps nomenque mariti,
Victoriſque decus. Libyae poſt praelia crimen
Concidit Eoum: rurſusque, Oriente ſubacto,
Conſule defenſae ſurgunt Stilichone ſecures.
Ordine vota meant. equidem ſi carmen in unum
Tantarum ſperem cumulos advolvere rerum,
Promtius inponam glaciali Pelion' Oſſae.
Si partem tacuiſſe velim, quodcumque relinquam,
Majus erit. veteres actus, primamque juventam
Proſequar? ad ſeſe mentem praeſentia ducunt.
Narrem juſtitiam? reſplendet gloria Martis.
Armati referam vires? plus egit inermis.
Quod floret Latium, Latio quod reddita ſervit
Africa, vicinum quod neſcit Hiberia Maurum,
Tuta quod inbellem miratur Gallia Rhenum.
An gelidam Thracen decertatosque labores,
Hebro teſte, canam? magnum mihi panditur aequor,
Ipſaque Pierios laſſant proclivia currus
Laudibus innumeris. etenim mortalibus ex quo
Tellus coepta coli, numquam ſincera bonorum
Sors ulli conceſſa viro. quem vultus honeſtat,

De-

8. *Concidit*] *Condidit* Leid. a m. prim.

10. *Vota*] *fata* Wolf.

Carmen in unum] Duo, *carmine in uno.* ſeptem, *carmine in unum*, ut *colligere in unum* & ſimilia. HEINS.

11. *Tantarum*] Pacatus, *impedit turba delectum.* Ovid. v. Faſt. 6. *Quo ferar ignoro, copiaque ipſa nocet.* vide Theocrit. in Encomio Ptolemaei Regis. CLAVER.

Advolvere] *involvere* Oxon. a m. s. Cerda ad Virgil. IV. Georg. 509. legebat *evolvere.* ſed male. hoc enim eſſet inpoſitos iterum diſſolvere & dejicere. ſed *advolvere* eſt alium alii inponere, ut montibus Gigantes inpoſitis fecerunt. pro *rerum* in Ambroſ. *laudum*, quod rhytmum tolleret. BURM.

12. *Promtius*] Vetus liber, *Protinus*, quod ut recipiatur, eo modo interpretor, quo Virgilianum illud a Nonio adductum, ex Lib. IX. (male in Antverpien. Nonio legitur VIII.) *felix ſi protinus illum Aequaſſet nocti ludum.* dicitur & *protenis.* apud eumdem locus eſt Afranii, vulgo corruptus, hoc modo: *Afranius epiſt. commiſſa: Tum protenis recta domum digredimur.* longe melius D. Amandi Nerviorum Monaſterii manuſcriptus: *Afranius epiſt. Commiſſatum protenis* &c. quia ex epiſt. ejusdem in *gelu* citatur locus, & *commiſſatum* legi debere nemo dubitavit, praeter illos, qui Platoni σοφιστομανεῖς καὶ λογομανεῖς dicuntur. DELR. *protinus* Leid. a m s.

13. *Si partem*] Ignorat hunc verſum Junian.

14. *Actus*] *auctus* Jun. *primamve* Oxon. *perſequar* etiam Lovan. & duo Pulman.

16. *Narrem*] *narrent* Voſſ. *plus ſplendet* Oxon. duo.

19. *Hiberia*] *Hibernia* Jun. & Wolf.

21. *Decertatosque*] *deteſtatosque* Vicetin.

23. *Proclivia currus*] *curſus* Gyrald. & duo alii. paulo ante, *Aut gelidam*, pro *An* Lucenſ. aliique duo. HEINS. Ego *currus* non mutem. ita enim paſſim Poëtae. ut Ovid. I. Art. Am. 264. *inparibus vecta Thalia rotis.* vide hic Barthium, & quae nos ad Nemeſian. Cyneg. 9. diximus. Barthius ad Grat. Cyneg. 150. citat *declivia.* BURM.

26. *Sors ulli conceſſa viro*] Haec omnia fere Odyſſ. θ.

Οὕτως οὐ πάντεσσι θεὸς χαρίεντα διδῶσιν
Ἀνδράσιν, οὔτε φυήν, οὔτ᾽ ἄς, φρένας, οὔτ᾽ ἀγορητύν.

vide plura ſuo loco. CLAVER. *uni* malim. & ſic Barthius. mox, *animus quem plurimus ornat*, non *pulchrior*, ſex veteres. HEINS. *Mors* Wolf. videtur Ovidium imitari, qui de alia re VII. Met. 153. *usque adeo nulli ſincera voluptas.* ubi alii, *nulla eſt.* certe hic *ulli* omnes ſcripti & editi praeferunt; nec video quid multum differat ſenſus, ſi *uni* ſubponas. ſaepe vero conmutari has voces ſcio. vid. Broukh.

ad

Dedecorant mores: animus quem pulchrior ornat,
Corpus deſtituit. bellis inſignior ille,
Sed pacem foedat vitiis. hic publica felix,
Sed privata minus. partitum ſingula quemque
Nobilitant: hunc forma decens, hunc robur in armis:
Hunc rigor, hunc pietas: illum ſollertia juris:
Hunc ſoboles caſtique tori. ſparguntur in omnes,
In te mixta fluunt: &, quae diviſa beatos
Efficiunt, collecta tenes. quid facta revolvam
Militiamque patris? cujus producere famam,
Si nihil egiſſet clarum, nec fida Valenti
Dextera duxiſſet rutilantes crinibus alas,
Sufficeret natus Stilichon. mens ardua ſemper
A puero, teneriſque etiam fulgebat in annis
Fortunae majoris honos. erectus & acer,
Nil breve moliri, nullis haerere potentum

Li-

ad Propert. Lib. III. VII. 8. Ceterum *animus quem pulchrior ambit* Pulman. Cod. BURM.

Dedecorant] In MS. legi *Et decorant* notat Scoppa cap. IV. Collect. & ita Colin. & *quam vultus honeſtat*; utrumque etiam Vicetinus habet & Parm. imitatur Horatiana illa Lib. IV. Od. 4. *dedecorant bene nata culpae.* vid. Phaedr. III. Fab. 8. BURM.

28. *Bellis*] Plutarchus, ὁ μὲν πρὸς πολιτείαν, ὁ δὲ πρὸς πόλεμον εὐφυέστερος. Propert.

Hic ſatus ad pacem, hic caſtrenſibus utilis armis.

Plin. Secund. *Enituit aliquis in bello, obſolevit in pace.* CLAVER. *inſignior ille eſt* Leid.

29. *Hic publica felix*] Non *in publica* ſcripti, potiores, & Raphelengius eos ſecutus. ſic *felix omnia* pari Graeciſmo apud Pollionem in vita Cenſorini. vide Salmaſ. ad Hiſtor. Aug. p. 324. HEINS. *in publica* Wolf. Junt Ald. Iſingr. & aliae. *ſed privata domus* Vicetin. Parm. quod ex ignorantia Graeciſmi fluxit.

30. *Partitum*] Alii, *partitu.* eadem variatio eſt in veteri libro. quid ſi legamus *partite?* DELR. *partito* ex veteri codice Claverius. prim. Vaticanus, aliique complures, *partitu.* unde *partite* Delrius. *partitim* praeſtantiſſimus Moreti liber, quod Barthium invenit approbatorem. HEINS. *partitur* Oxon. *partitu* Vicetin. *ſingula quaeque* prior Oxon. mox, *forma decet* Voſſ.

34. *In te mixta*] Pacatus: *dixiſſe ſufficiat, unum illum divinitus exſtitiſſe, in quo virtutes ſimul omnes vigerent, quae ſingulae in omnibus praedicantur.* CLAVER.

Diviſa beatos] prim. Vatic. aliique plurimi, *diverſa*, & pro *collecta* tres *collata.* Barthius ex Palatino:

——— *tu, quae diviſa beatos*
Efficiunt, collecta tenes.

noſtri omnes diſſentiunt. HEINS. *diverſa* Wolf. vide I. in Rufin. 316. *conjecta* Scaligerum voluiſſe Heinſius notaverat.

35. *Conjecta*] MSS. ſic, vel *conlata.* & unus paulo poſt, *cujus procedere famam.* DELR.

Quid facta] *non facta* Voſſ. a m. prim. *nec* Oxon. Lovan. Vicetin.

36. *Protendere famam*] ita prima editio & liber Farneſianus. ſic *famam extendere factis* apud Virgil. Lib. X. 468. Statius IV. Silv. III. *Audi quam ſeriem virentis aevi Protendant tibi candidae ſorores.* Lucenſis tamen caeterique omnes *producere*, niſi quod in tribus *procedere.* forte *procudere.* vide notas Lib. I. in Rufin. 114. HEINS. *protendere* etiam Parm. Ald. Iſing. & aliae. *producere* Wolf.

37. *Nec fida*] *ne fune* vel *fide* Voſſ.

Valenti] Hic Imperator infelix fuit, quem tamen a calumnia belli vindicavit, ut patruum, Gratianus Imperator. CLAVER.

39. *Sufficeret natus Stilicho*] *Stilichon* paſſim Pomponii Laeti codex, quomodo in veteri inſcriptione apud Gruterum pag. CX. L. POSTUMIUS STILICON. HEINS.

40. *In annis*] *in armis* Voſſ. a m. pr.

41. *Honos*] *bonus* Leid.

42. *Nil breve moliri*] Nil exiguum aut parvum moliri. Poſſet tamen & legi, *Nil leve moliri*, quo alludit Gloſſa codicis Regii, qui ſuper τὸ *breve* ad.

Liminibus; fatisque loqui jam digna futuris.
Jam tum conſpicuus, jam tum venerabilis ibas:
Spondebatque ducem celſi nitor igneus oris,
Membrorumque modus; qualem nec carmina fingunt
Semideis. quacumque alte gradereris in urbe,
Cedentes ſpatiis adſurgentesque videbas,
Quamvis miles adhuc. taciti ſuffragia vulgi
Jam tibi detulerant, quidquid mox debuit aula.
Vix primaevus eras, pacis quum mitteris auctor
Aſſyriae. tanta foedus cum gente ferire
Conmiſſum juveni. Tigrin transgreſſus & altum
Euphraten, Babylona petis. ſtupuere ſeveri
Parthorum proceres, & plebs pharetrata videndi
Flagravit ſtudio, defixaeque hoſpite pulchro
Perſides arcanum ſuſpiravere calorem.
Turis odoratae cumulis & meſſe Sabaea
Pacem conciliant arae. penetralibus ignem
Sacratum rapuere adytis, rituque juvencos
Chaldaeo ſtravere Magi. Rex ipſe micantem

In-

adſcriptum habet, *id eſt inſtabile*. Lib. II. 108. *futile ne quid Infirmumque geras*. Heins. *breve* non exiguum cum Barthio interpretor, ſed quod brevi periturum eſt, quod non immortalem memoriam relinquit. fere ut Horat. II. 16. *Quid brevi fortes jaculamur aevo*. ſic *breve lilium* Idem. I. Od. 36. & ita ille ſaepe. & ſeq. *faſtis futuris* vel *fatis* exigit *τὸ breve*. Burm.

43. *Liminibus*] *luminibus* Junian. male. reſpicit illud Horat. Epod. II. *vitat ſuperba civium potentiorum limina*. Burm.

Fatisque loqui jam digna futuris] *Fatis* pro fortuna. ſic legendum ex Lucenſi, Gyrald. prim. Vatic. & tribus aliis. vulgo, *faſtisque*. ſic & VI. Conſ. Honor. 68. *magnis docuit praeludere fatis*. pari modo in vulgatis illic peccatur. IV. Conſ. Honor. 221.

Major & utilior fato conjuncta potenti,
Vile latens virtus.

ubi *facto* etiam legebatur. Heins. *factisque* Oxon. Leid. Lovan. *faſtis* Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae.

44. *Ibas*] *ibat* Oxon.

46. *Carmina fingunt*] *fingent* tres ſcripti. puto *fingant* cum Palatino. Heins. *non carmina* Lovan.

47. *In urbe*] *in urbem* Junian. mox *videres* malebat Heins.

48. *Cedentes*] Stat. *Adſurgit honori Numinis & recto decedit limite coeli*. Suet. in Tit. *Adſurgere & via decedere*. Claver.

49. *Taciti*] *tanti* Oxon.

50. *Reddidit aula*] *debuit* Gyrald. Lucenſ. & undecim alii. forte, *credidit*. infra II. 62.

Quid non intrepidus credas, cui regia tuto
Creditur?

debuit tamen nec temere mutandum, hoc eſt, ex debito contulit. Unus Petav. *contulit*. mox, *paci* non *pacis* Oxon. Heins. *tibi contulerant* Oxon. *tibi detulerant* edit. Iſingr. *debuit* Wolf. vid. ad Rufin. I. 149. *pacis committens* Lovan. *actor* Vicetin.

52 *Aſſyriae*] Totus hic locus a Sidonio transmovetur, ut manifeſti etiam teneri queat, in Paneg. Anthemii. *Huic quondum juveni reparatio credita pacis Aſſyriae*. vide reliqua. Claver.

53. *Et altum*] *in altum* Oxon.

55. *Parthorum proceres*] *Perſarum* prim. Vatic. Iſingr. & novem alii ſed male, cum *Perſides* paulo poſt ſequantur. mox cave *Thuris odorati* legas cum Barthio, cum *odoratae* ſit in optimis plerisque membranis, ut ad *aras* referatur. Heins. *odoriferi* Junian.

56. *Flagravit*] *Flagrabat* Voſſ.

Defixae]. In Jure legimus *defigere animos ad libididem*. Ovid. *defigere votis*. Claver.

57. *Suſpiravere calorem*] Tibullianum. vid. Broukh. ad Lib. I. VII. 41. Burm.

60. *Sacratum*] *Sacrorum* Junian.

61. *Chaldaeo*] *Chaldaei* Lovan.

Se-

Inclinat dextra pateram, ſecretaque Beli,
Et vaga teſtatur volventem ſidera Mithram.
Si quando ſociis tecum venatibus ibant,
Quis Stilichone prior ferro penetrare leones
Comminus, aut longe virgatas figere tigres?
Flectenti faciles Medus tibi ceſſit habenas.
Torquebas refugum, Parthis mirantibus, arcum.
Nubilis interea maturae virginis aetas
Urguebat patrias, ſuſpenſo Principe, curas:
Quem ſimul imperioque ducem, nataeque maritum
Proſpiceret, dubius toto quaerebat ab axe
Dignum conjugio generum thalamisque Serenae.

Ju-

62. *Secretaque Beli*] Haec indubitata magni Scaligeri conjectura, vulgo, *belli*. ſcripti quidam, *coeli*. *ab antiquo durantia cinnama Belo* apud Stat. Theb. v. HEINS. Vide Dempſter. Etrur. Regal. 11. 8. pag. 126. qui & vs. 6. *ignem ſecretum*. *Belum* & *bellum* ſaepe conmutaſſe librarios, docuit Cl. Drakenb. ad Sil. xv. 750. ſibi hanc emendationem adrogat Sirmondus ad Sidon. Carm. 11. 82. BURM.

63. *Mithram*] Herodotus Venerem a Perſis *Mithram* vocari ſcribit. cui Strabo repugnat: τιμῶσι δὲ, inquit, de Perſis agens, καὶ Ἥλιον, ὃν καλοῦσι Μίθραν. Strabonis opinio quinque lapidum inſcriptionibus comprobatur, in quibus Sol *Mithra* vocatur. quod ne quis a me confictum putet, ſciri velim lapides exſtare etiamnum. primum quidem Romae ad D. Luciae, ſecundum Romae ad D. Mariae trans pontem. tertium Romae in aedibus Hieronymi Pichii, quartum in oppido Ticuli dioc. Urbevetanae. quintum in oppido D. Germani ad Cathedralem Eccleſiam, quibus Claudianus aſſentitur. Cleantes Philoſophus ſolem Πλῆκτρον, Branchus vero vates Ἑκάεργον nominat. ille, quia ἐν ταῖς ἀνατολαῖς ἐρείδων τὰς αὐγὰς, οἷον πλήσσων τὸν κόσμον εἰς τὴν ἐναρμόνιον πορείαν τὸ φῶς ἄγει. hic forte, quod eminus operetur, haec addidi, quoniam a quibusdam qui Solis cognomina collegere, haec valde illuſtria, nulla ratione praetermiſſa ſunt. DELRIUS. Ajunt Romae eſſe Mithrae ſimulachrum, ubi ſtant utrimque duo viri, ſupra quos ſtellae ſingulae. Strabo de Perſis, ἥλιον καλοῦσι Μίθραν. Curtius: *ſolem Mithram & aeternum invocans ignem*. Erat autem vultu leonis tiara, tauri reluctantis cornua comprimens, ait Pauſanias. unde Statius, *torquentem cornua Mithram*. Tertullianus ex eo probat Daemonem res ſacramentorum imitari: *Tingit credentes*, inquit, *& delictorum expiationem de lavacro repromittit, ſignat in frontibus milites ſuos, celebrat & panis oblationem*. CLAVER. In codice Voſſ. erat Gloſſa, *id eſt Phoebum*.

64. *Sociis*] *ſocii* Oxon. duo, Lovan. Ald. vide ad Phaedr. 1. fab. 5. 4.

66. *Virga transfigere*] In veteri codice reperi, *virgatas figere tigres*, id eſt maculoſas. alioquin *virga* erit pro jaculo aut ſagitta. Caeterum, ut ait Xenophon, apud Regem Perſarum fuit παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρῶν πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευσε. CLAVER. Lege mecum, *longe virgatas figere Tigres*. nam *tigres virgatae* ſunt maculis, inſtar virgarum transverſis, diſtinctae. DEMPTER. *Virgatas* in ſuo libro legi monuit Claverius. nec aliter ex noſtris Lucenſis, & unus Ambroſ. cum excerptis Pomponii Laeti, & optimo Vaticano a manu ſecunda. vulgo inepte, *virga transfigere*, cui lectioni tamen ſubſcribit Barthius. Seneca Hippol. 344.

Tunc virgatas India tigres decolor horret.

Auctor Herculis Oetaei 144.

——— *fera Caſpia*,
Quae virgata tibi praebuit ubera.

Silius Lib. v. 148.

Caucaſiam inſtratus virgato corpore tigrim.

toto decennio poſt haſce caſtigationes noſtras publico commiſſas prodiit doctiſſimus Samuelis Bocharti de Animalibus S Scripturae commentarius, cujus libro III. cap. 8. hic Claudiani locus pari caſtigatur modo, additis Senecae ac Silii exemplis. HEINS. vide ad Val. Flacc. Lib. II. 159.

67. *Faciles*] *facilis* Voſſ. *facilis tibi ceſſit Medus* Oxon. *ceſſit tibi* Jun. Oxon. alter.

71. *Nataeque*] *nataque* Iſingr. Gryph. Colin. *quaerebat in axe*. ſic *in* & *ab* confuſae II. in Eutrop. 465. diſtinguunt quidam hoc modo: *proſpiceret dubius: toto quaerebat* &c. BURM.

73. *Serenae*] *ſeverum* Voſſ. Oxon. duo. *ſeum* Lovan.

77.

Judicium virtutis erat. per caſtra, per urbes,
Per populos animi cunctantis libra cucurrit.
Tu legeris, tantosque viros, quos obtulit orbis,
Intra conſilium vincis ſenſumque legentis,
Et gener Auguſtis, olim ſocer ipſe futurus,
Accedis. radiis auri Tyriaque ſuperbit
Majeſtate torus. comitata parentibus exit
Purpureis virgo. ſtabat pater inde tropaeis
Inclytus: inde pium matris Regina regebat
Obſequium, gravibus ſubnectens flammea gemmis.
Tunc & Solis equos, tunc exſultaſſe choreis
Aſtra ferunt, mellisque lacus, & flumina lactis
Erupiſſe ſolo, quum floribus aequora vernis
Boſporus indueret, roſeisque evincta coronis
Certantes Aſiae taedas Europa levaret.
Felix arbitrii Princeps, qui congrua mundo
Judicat, & primus cenſet, quod cernimus omnes.
Talem quippe virum natis adjunxit & aulae,
Cui neque luxuries bello, nec blanda periclis
Otia, nec lucis fructus pretioſior umquam
Laude fuit. quis enim Viſos in plauſtra feroces

Re-

77. *Intra conſilium*] *concilium* prim. Vatic. paulo ante maluerim, *animi mutantis libra*. Lib. I. in Eutrop. 209. *in geminas nutat provincia lances*. HEINS. *Senſumque*] *ſenſusque* Oxon. Barthius in priori editione maluerat *cenſumque*.

78. *Auguſtis*] *Auguſtus & accedit* Ald. *Auguſtus* etiam Junt. & Colin. *dudum ſocer* Wolf.

80. *Torus*] *domus* Oxon. *comitata potentibus* Lovan.

81. *Inde*] *ipſe* Oxon.

82. *Regina gerebat Obſequium*] Gyrald. Lucenſ. & tredecim alii ex melioribus, *regebat*. HEINS. *regebat* Wolf. a m. prim.

83. *Flammea*] Lutei video honorem antiquiſſimum in nuptialibus Flammeis. Lucan. Lib. II. 360.

Non timidum nuptae leviter tecturа pudorem
Lutea demiſſos velarunt flammea vultus CLAVER.

85. *Mellisque*] *vinique* Vicetin. utrumque facile variis Poëtarum locis defendi poſſet. BURM.

86. *Floribus*] Sidonius aliter,

Hybernae rubuere roſae, ſpretaeque rigore
Lilia permiſtis inſultavere pruinis. CLAVER.

vide Conſ. Olybr. 249.

87. *Evincta*] Meus MS. *inducta*. DELR. *indutae* Schedae Gudianae. HEINS. *inducta* Voſſ. duo; Lovan. Oxon. duo, quorum unus pro varia lectione *induta*. ſed vide Barthium.

90. *Judicat*] *Indicat* Voſſ. Oxon. duo Lovan. & Wolf. & ita ed. Vicet. Ald. Colin.

Cenſet] Vetus liber *ſenſit*. DELR. *cenſet* Iſingr. & prim. Vatic. aliique novem ex noſtris. bene. mox, *nataeque adjunxit & aulae* cum uno Ambroſ. praeſtantioris notae legendum. de nuptiis enim Stilichonis adhuc mentio, vulgo, *natis*. HEINS. Conjecerat & Heinſius, *& primus ſancit, quod ſenſimus omnes*. *cenſet* Gryph. & Colin.

91. *Adjunxit*] unus vetus liber *ſubjunxit*. DELR. *Subjunxit* Oxon. a m. prim. vulgata poſſet ferri, *natis adjunxit*, ſi *virum* ſumamus non pro marito, ſed pro viro forti, quem natis ſuis adjunxit ut generum, & ſequentia docent de ejus virtute agi, & epitheton *talis* adjectum exigit, ut Phaedrus III. 9. *talis vir*, ubi vide notas. quaſi tertium ergo filium Arcadio & Honorio adjunxit ſibi Stilichonem: & ſi jam de *filia* agat, centies plurali utuntur poëtae & alii, licet unus intelligatur. BURM.

94. *Myſos reppulit*] Hic locus ſatis obſurus. conſtat enim Myſos fuiſſe ſubditos Orientis Imp. & miſere adflictos a Getis: quare Stilichonis virtute hoſtium incurſu & populatu liberati, non poſſunt

ho-

Repulit, aut ſaeva Promoti caede tumentes
Baſtarnas una potuit delere ruina?
Pallantis jugulum Turno moriente piavit
Aeneas, tractusque rotis ultricibus Hector
Irato vindicta fuit, vel quaeſtus Achilli.
Tu neque vaeſano raptas venalia curru
Funera, nec vanam corpus meditatus in unum
Saevitiam, turmas equitum, peditumque catervas,
Hoſtileſque globos tumulo poſternis amici.
Inferiis gens tota datur. nec Mulciber, auctor
Mendacis clipei, fabricataque vatibus arma
Conatus juvere tuos. tot barbara ſolus
Millia jam pridem miſeram vaſtantia Thracen
Finibus exiguae vallis concluſa tenebas.
Non te terriſonus ſtridor venientis Alani,
Nec vaga Chunorum feritas, non falce Gelonus,
Non arcu pepulere Getae, non Sarmata conto.

Ex-

hoſtium numero haberi. ſic igitur interpretari libet: Quis enim Myſos feroces, id eſt animoſos, repulit, excitavit ſuo adventu, in plauſtra, id eſt in Getas, quorum plauſtra vagas rite trahunt domos, ut ait Horatius. vide Bell. Get. & Lib. II. in Rufin. CLAVER. Lucenſ. prim. Vatic. & multi alii, *Viſos.* forſan recte. apud Sidon. Paneg. Majoriani 474. *Veſi* ſunt. hinc & *Viſigothi.* quidam ſcripti, *Niſos*, vel *miſſos.* pro *Promoti* etiam *Proponti* male legebatur vulgo, quod alii jam monuerunt. mire haec Claverius interpretatur. HEINS. *Viſos* Wolf. vel *Volſos* Oxon. vel *Myſos* Oxon. prior. *miſſos* Vicet. *in clauſtra* etiam Voſſ. & Oxon. a m. prim. Lovan. a m. s. quod conveniret vs. 108. *Finibus exiguae vallis concluſa tenebas.* nam interpretatio Claverii caret omni ſpecie veri. ſi *in plauſtra* retinendum, eſt eos in fugam actos, ſe recepiſſe poſt plauſtra ſive carraginem, de qua omnia jam nota. vide ad illa in IV. Conſ. Honor. 466. *Plauſtra cruore natant.* & II. in Rufin. 129. latet autem mendum in nomine populi. pro *Promoti* Voſſ. a m. pr. *prope ponte. caede furentes* Jun. pro *Baſtarnas*, *Baſternas* Voſſ. *Vaſternos* Jun. Oxon. duo. *Vanternos* Lovan. Leid. & Wolf. BURM.

95. *Proponti*] In mei MS. margine vel *Promoti*, ſocii Stilichonis interfecti a Rufino. quomodocumque appellatus fuit, de eo ſunt haec I. in Rufin. *Nam tua cum Gethicas ſtraviſſet dextera turmas, Ulta ducis ſocii lethum.* DELR. *Promoti* vetus liber, alias *Proponti.* ſed de hoc ſupra. in eo vero, teſte Symmacho, multa munera virtutum natura congeſſerat, ac neſcias utrum bona fortitudinis magis an mentis excellerent. primae laudis ſtipulator fuit Princeps humani generis Theodoſius. Quod vero literas coluerit, indicio etiam Symmachus, cujus cum ſcripta deſiderat, reſpondet ille, *Quid inter rauca cornua corvorum ſtrepitus?* CLAVER.

98. *Ultricibus*] *victricibus* Junian.

100. *Raptas*] vel *raptus* Oxon.

101. *Meditatus*] *meditaris* Voſſ. Oxon. & plures cum edd. Vicet. Parm. Ald. & aliis.

105. *Vatibus*] *viribus* Oxon. m. s. *fatibus* Vicet.

107. *Miſeram*] *miſſam* Vicet. *jactantia* Wolf. a m. prim.

101. *Exiguae vallis*] *exigui montis* Dempſt. de Etrur. Regal. IV. 19.

109. *Nec te terriſonus ſtridor*] Malim, *ferriſonus.* ut *aeriſonus* Bell. Get. 234 ubi vide. HEINS. Ennius Annal. XI. *Et ferri ſtridet acumen. non* etiam pro *nec* Heïnſius ex Lucenſi repoſuit.

110. *Chunorum*] Eos agnoſcit Auſonius & Ammianus. Χοῦνοι forte Ptolemaeo. CLAVER. *Chunorum* cum Lucenſ. & Gyrald. libro legendum pro *Hunnorum.* dixi ſupra II. in Eutrop. 338. HEINS. *nec varia Hunnorum* Voſſ. m. s. in ora editionis Gryph. docta manus ſcripſerat, forte, *vaſta Hunnorum. nec vaga Hunnorum* Vicetin. Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae. *nec falce* Voſſ.

Falce] Brodaeus enſem falcatum vult intelligi. ego falcem barbaricam puto. CLAVER.

Extinctique forent penitus, ni more maligno
Falleret Auguſtas occultus proditor aures,
Obſtrueretque moras, ſtrictumque reconderet enſem,
Solveret obſeſſos, praeberet foedera captis.
  Adſiduus caſtris aderat, rariſſimus Urbi,
Si quando trepida Princeps pietate vocaret:
Vixque ſalutatis Laribus, vix conjuge viſa,
Deterſo necdum repetebat ſanguine campum.
Nec ſtetit, Eucherii dum carperet oſcula ſaltem
Per galeam. patris ſtimulos ignesque mariti
Vincit cura ducis. quoties ſub pellibus egit
Edonas hiemes, & tardi flabra Bootae
Sub dio Rhipaea tulit! quumque igne propinquo
Frigora vix ferrent alii, tunc triſte rigentem
Danubium calcabat eques, nivibusque profundum
Scandebat criſtatus Athon, lateque coruſco

Cur-

112. *Extinctique forent*] In Voſſ. Codice adſcriptus erat in margine verſus ex II. in Ruf. 192,

Illa dies potuit noſtris imponere finem
Cladibus.

113. *Proditor*] Rufinus. DELR. Rufinus, de quo ſupra Bello Getico & alibi. CLAVER.

114. *Reconderet*] *retenderet* Vicetin. quod rectum foret, ſi pro *enſem*, *arcum* quoque exhiberent ſcripti codices, & fere inducor ita debere legi, ſed mutatum a ſciolo, qui *ſtrictum arcum* non intelligebat. ſed ita etiam loquitur Valer. Flacc. V. 580.

Stricto ſtat proximus armiger arcu.

ubi vide quae diximus. & ut *arcus* ſaepe pro ſagittis ponitur, ita contra dicunt *tendere ſagittas*. vid. ad Feſcen. v. 2. & IV. Conſ. Honor. 542. *retenſum arcum* dixit & Phaedrus III. fab. 4. & alii *ſolvi arcus curvatos* dixit noſter II. in Rufin. 229. ſimili conjectura tentavimus locum libri II. in Rufin. 306. ſed ſi diſpliceant talia eruditis, facile vulgatam locum ſuum tenere patiemur, quae etiam multis aliorum locis firmari poſſet. BURM.

116. *Adſiduus*] *Quanto quis obſequio promptior*, ait Tacitus (Agricol. VIII.) *honoribus & opibus extollitur. ergo ad famam ſuam geſtis exultare oportet, ſed ad auctorem fortunae referre.* CLAVER.

119. *Repetebat*] *repetebas* Leid. & Jun. a m. prim.

120. *Eucherii*] Miſerabilis hic fuit. nam patre Stilichone occiſo, Romam aufugit, ubi ab Arſacio & Terentio Eunuchis (ut refert Zoſimus) violenta morte obiit. CLAVER.

121. *Ignesque mariti*] Quatuor, *ignemque*. languet nonnihil verſus, qui erigetur, ſi legas, *patrios ſtimulos ignemque maritum*, niſi mavis, *ignisque mariti*, quod in Pulmanniano codice legebatur. vide notas bell. Gild. 407. & quae ad Naſonem annotamus Epiſt. XIV. 29. HEINS. ſed quia *ducis* ſequitur, aptius *patris* & *mariti* ſcribitur. in Vicetin. deerat verſus 121.

122. *Vincit*] *vicit* Jun. Oxon. duo. Wolf. MS. Pulm. edit. Ald.

123. *Aedonas*] q. *Edonas*. alii *Edonias*. ſcribe *Aedonas*. nam Graeci in prima ſyllaba η, in ſecunda ω collocant. & Horatius dixit Od. VI. Lib. II. *Non ego ſanius bacchabor Edonis*. Statius II. Theb. ut legitur in Aldino, *Dulcius Aedonias hiemes Arctonque frementem Excidere*. lege *Edonas & Excipere*. DELR. *Hibernis hiemes* Jun. *Edonias* Lovan. Leid. Vicet. *Aedonias* Parm. Colin. *vel tardi* Dempſt. de Etrur. Regal. Lib. III. 90.

125. *Tunc iſte rigentem*] *igne* Patav. & Putean. teſte Junianus. legendum *triſte*. & ſic editio Claverii, haud dubie ex libris ſcriptis. quod confirmatum poſtea a Farneſiano codice deprehendi. *Iſter agentem* a manu prima primus Vaticanus. Statius V. Silv. I. 65.

Nec frons triſte rigens, nimiusque in moribus horror.

noſter IV. Conſ. Honor. 402. *Triſte rigor nimius*. pro *divo* unus Mediceus, *dio*, & pro *Edonas*, *Sithonias*. HEINS. Ita *horrendum*, & alia, de quibus vide ad Conſ. Olybr. 120. *Sithoniam nivem* dixit Ovid. III. Amor. VII. 8. & Horat. III. Od. 26. BURM.

126. *Calcabat*] *calcavit* Oxon.

128.

Curvatas glacie ſilvas umbone ruebat.
Nunc prope Cimmerii tendebat litora Ponti:
Nunc dabat hibernum Rhodope nimboſa cubile.
Vos, Haemi gelidae valles, quas ſaepe cruentis
Stragibus aequavit Stilichon, vos, Thracia, teſtor,
Flumina, quae largo mutaſtis ſanguine fluctus.
Dicite Biſaltae, vel qui Pangaea juvencis
Sciditis, offenſo quantae ſub vomere putres
Diſſiliant glebis galeae, vel qualia raſtris
Oſſa peremtorum reſonent inmania Regum.
Singula conplecti cuperem: ſed denſior inſtat
Geſtorum ſeries, laudumque ſequentibus undis
Obruimur. Genitor caeſi poſt bella tyranni
Jam tibi conmiſſis conſcenderat aethera terris.
Ancipites rerum ruituro culmine lapſus
Aequali cervice ſubis. ſic Hercule quondam
Suſtentante polum, melius librata pependit
Machina, nec dubiis titubavit ſignifer aſtris,
Perpetuaque ſenex ſubductus mole parumper
Obſtupuit proprii ſpectator ponderis Atlas.
Nulli barbariae motus, nil turbida rupto
Ordine tentavit novitas, tantoque remoto
Principe mutatas orbis non ſenſit habenas.
Nil inter geminas acies, ceu libera frenis,

Au-

128. *Curvatas*] *curvatus* Vicet. Parm.

130. *Nunc dabat*] olim *Hunc* lectum fuiſſe patet ex Scoppae Collect. cap. 4. & ita Parm.

131. *Haemi*] *Euri* Voſſ. a m. prim.

134 *Biſaltae*] *Biſaltem* Jun. *Biſalte* Parm. *haec altae* Wolf. a m. prim. *diſcite* Lovan. *Pandea* Oxon. vid. ad Ovid. III. Faſt. 739.

135. *Quantae ſub vomere putres*] Malim, *quantis.* Excerpta Gyraldi *quanto.* pro *putres* malit Barthius cum Palatino ſuo *ruptis.* aliter noſtri omnes. Heins. ſed *quantae* eſt pro quot, ut centies. *quanto* Vicet. & Parm.

137. *Reſonent*] *reſonant* Lovan.

140. *Tyranni*] Eugenii ſcilicet, qui vere ſcenicus rex, qualis ante Procopius in Oriente, & Maximus, qui coram Theodoſio dicebat, ſe tantum fuiſſe Procuratorem Imperii. Claver.

141. *Aethera*] *aequora* Vicet. Parm. *conceſſerat* Wolf.

146. *Subductus*] Meae membranae, *ſeductus.* Delr. *ſeductus mole* Schedae Gudianae. & Oxon. vid. ad Ovid. Epiſt. IX. 18.

147. *Spectator*] *mirator* Thuan. & Medic.

148. *Nil tibi*] Cum in MS. & Vicet. & Paris. *nulli* contineatur, non fuit hoc temere rejiciendum. Delr. *Nulli* ex ſcriptis & primis edd. pro *rapto ordine* prim. Vatic. aliique meliores, *rupto*, quomodo ex vulgatis etiam multi. Heins. *nil ibi* Ald. Iſingr. & aliae. *rapto* erat in Juniano, ſed in editis non vidi.

151. *Ceu libera frenis*] *freni* ſcripſerat, ut puto, Claudianus. ſic *liber laborum Ruſticus* Horat. Art. Poët. Silius Lib. II. 441. *It liber campi paſtor.* neque aliter Lucanus, Prudentius, alii frequenter. adeantur, ſi tanti eſt, quae ad Maronem congeſſimus hanc in rem Lib. X. Aeneid. 154. ubi ex optimis membranis caſtigavimus:

——— *tum libera fati*
Claſſem conſcendit juſſis gens Lydia divûm.

Heins. vide ad Ovid. I. Epiſt. 80. contra ſcriptos tamen omnes talia obtrudere nolim, praeſertim cum ſoleat noſter ſaepe caſum ſextum adjungere huic vocabulo. ut IV. Conſ. Honor. 175. Feſcenn. 32. Lib. II. de laud. Stil. 290. ubi potuiſſet di-

ce-

Auſa manus certe. nec tantis diſſona linguis
Turba, nec armorum cultu diverſior umquam
Confluxit populus. totam pater undique ſecum
Moverat Auroram. mixtis hîc Colchus Hiberis,
Hîc mitra velatus Arabs, hîc crine decoro
Armenius; hîc picta Saces, fucataque Medus,
Hîc gemmata niger tentoria fixerat Indus;
Hîc Rhodani procera cohors, hic miles Alanus
Oceani. ductor Stilichon tot gentibus unus,
Quot vel progrediens vel conſpicit occiduus Sol.
In quo tam vario vocum generumque tumultu
Tanta quies, jurisque metus ſervator honeſti,
Te moderante, fuit, nullis ut vinea furtis,
Vel ſeges exſecta fraudarit meſſe colonum:
Ut nihil aut ſaevum rabies, aut turpe libido

Sua-

cere, *rura tyranni libera.* nusquam vero, quod ſciam, genitivo uſus. *ſeu libera* Vicet. Parm. Junt. BURM.

152. *Auſa manus certe*] Editiones pleraeque diſtinguunt aliter *Auſa manus; certe nec.* &c. pro *linguis*, *ſignis* Medic. & Patav.

154. *Confluxit populus*] *Influxit* Oxon. prior. quod verum puto, & in magis obvium verbum a librariis mutatum. Florus I. 1. *ſtatim mira vis hominum, Latini Tuſcique paſtores, quidam etiam transmarini Phryges, qui ſub Aenea, Arcades, qui ſub Euandro duce influxerant.* Quinctil. Decl. III. 13. *influxit Italiae inaudita multitudo.* eſt vero Homericum Il. Λ. 723. τὰ δ᾽ ἐπίῤῥεεν ἔθνεα πεζῶν. vide Scholiaſt. Ariſtoph. Acharn. 26. BURM.

155. *Mixtis*] *mixtus* Oxon.

156. *Hic crine decoro Armenius*] Vicetin. *cum crine decoro Armenius.* vetus liber, *cum crine decoris Armeniis.* hinc Armenios ἐρασιπλοκάμους patet fuiſſe, quemadmodum Ligures, Britanni, Gethae, Celtiberi, Lucii, Indi, & Parthi. DELR. Plerique cum primo Vaticano, *decorus.* quinque, *cum crine decoris Armeniis.* & ſic duo codices Andreae Schotti II. Obſ. 55. bene. HEINS. *decorus Armenus* Wolf. *cum crine decoris Armeniis* Jun. alt. tantundum eſſe puto, ſive *crine decoro* ſive *decorus* legas. vid. ad Phaedr. III. fab. VIII. 3. & ita Pierius ad Virg. IV. Georg. 538. *eximio praeſtantes* vel *eximios praeſtanti corpore.* BURM.

157. *Picta Saces*] *picti Aſaces* Voſſ. a m. prim. *picta Aſaces* Lovan. Oxon. *picta Sages* Jun. Leid. *Aſacbas* MS. Barthii.

Fucataque] *fuſcatnque* Junian. Oxon. duo, Leid. Voſſ. m. ſ. vide ad Lib. II. de Rapt. 96.

158. *fixerat*] *finxerat* Leid.

159. *Alumnus*] Forte Britannus DELR. Quatuor Andreae Schotti & viginti ex noſtris *Alanus*, mutata diſtinctione. ſi vulgatam ſcripturam retinemus, agitur de milite Gallo & Hiſpano: per *Oceanum* deſignat mare Atlanticum Claudianus, ut opportune monuit me doctiſſimus Gevartius. ſic IV. Conſ. Honor. 21. de ejus natalibus, *cunabula fovit Oceanus.* ſed praeſtat *miles Alanus Oceani*; nam & Alani in exercitu Stilichonis, ut ex bello Getico ſit manifeſtum. Quinctilianus Milite Mariano: *Nihil tale Germani novere & ſanctius vivitur ad Oceanum.* HEINS. Eadem diſcrepantia lectionis apud Val. Flacc. VIII. 219. ubi Heinſius hoc in loco *alumnus* praefert. *Alanus* Wolf. BURM.

161. *Quas vel progrediens*] Alii *quos.* Iſingr. & prior Leidenſ. *quot.* ſequor. prim. Vatic. *Quod.* HEINS.

162. *Tam vario*] *tot vario* Oxon. *jam* Wolf.

163. *Jurisque metus*] Exſtat titulus Dig. de Re militari, quia non eſſe poterat de Jure militari. habent enim ſeorſim ſua jura milites, ſuasque leges. qui, ut duri ſunt, volunt coerceri, nec venia aut miſericordia indigent. unde Lucanus, *paenaque redit placata juventus.* Peſcennius ſane fertur ob gallinam direptam decem milites ſecuri percuſſiſſe. quod, opinor, non fecit ſecundum artem aequi & boni. CLAVER.

164. *Nullis ut*] *non ullis vinea* Lovan.

165. *Vel ſeges*] Ita ſcripti omnes. vulgo, *Ut ſeges.* unde *Aut* Raphelengii. *exſecta* octo etiam libri, pro *erepta.* Infra Lib. II. 198.

Exſectis inculta dabant quas ſecula ſilvis.

ſic & *reſecta ſeges* apud Ovid. I. Epiſt. HEINS. *erecta* Jun. Wolf. *fraudaret* editi olim plerique. *fraudavit* Wolf. Leid. Lovan. *ut* vero non moverem, quia illa particula ſaepe geminatur. vid. ad Suet. Tiber. XXI. BURM.

167.

Suaderent; placidi ſervirent legibus enſes.
Scilicet in vulgus manant exempla regentum;
Utque ducum lituos, ſic mores, caſtra ſequuntur.
Denique victrices aquilas quocumque moveres,
Arebant tantis epoti millibus amnes.
Illyricum peteres, campi monteſque latebant:
Vexillum navale dares, ſub puppibus ibat
Jönium. nullis ſuccincta Ceraunia nimbis,
Nec juga Leucatae feriens ſpumantia fluctu
Deterrebat hiems. tu ſi glaciale juberes
Veſtigare fretum, ſecuro milite ducti
Stagna reluctantes quaterent Saturnia remi.
Si deſerta Noti, fontem ſi quaerere Nili,
Aethiopum medios penetraſſent vela vapores.
Te memor Eurotas, te ruſtica Muſa Lycei,
Te paſtorali modulantur Maenala cantu,
Partheniumque nemus, quo te pugnante reſurgens
Aegra caput mediis erexit Graecia flammis.
Plurima Parrhaſius tunc inter corpora Ladon
Haeſit: & Alpheus Geticis anguſtus acervis
Tardior ad Siculos etiamnum pergit amores.
Miramur rabidis hoſtem ſuccumbere bellis,
Quum ſolo terrore ruant? num claſſica Francis
Intulimus? jacuere tamen. num Marte Suëvos

Con-

167. *Suaderet*] *Suaderent* rectius meliores libri. HEINS.

170. *Denique ſelices Aquilas*] Aquilae erant legionum numina Tacito. ſignis vero militaribus familiarior argenti color quam auri. CLAVER. *victrices* malim cum Puteaneo & Patavino, quomodo & Lucanus de aquilis. HEINS. *bellatrices* dixit Epith. Honor. 193.

Moveres] *moveris* Lovan.

174. *Nullis*] *nullum* Jun. Wolf. Voſſ. & in Oxon. adſcripta erat Gloſſa, *id eſt ſociorum tuorum.* & recte puto; nam ſi nullis nimbis ſuccincta eſſent Ceraunia, quae terroris cauſa? nec, ſi reſolvatur *nullis* in *nec ullis*, ſenſus erit ſatis planus. BURM.

475. *Leucates*] Vetus liber, *Leucate.* hinc ego *Leucatae.* ſecutus Virgil. III. Aeneid. DELR. *vada Leucatae* Oxon. *vaga* Voſſ. Wolf. *Leucates* Iſingr. Gryph. *Leucate* Vicet. Parm. & Colin.

177. *Ducti*] *ductu* Oxon. Voſſ. a m. pr. & Lovan.

180. *Penetraſſent*] Praecedens *quateret*, indicat ex MS. legendum, *penetrarent.* DELR. *penetrarent* Voſſ. Oxon. *tela* etiam Junian. a m. prim.

181. *Lycei*] *Liceti* Lovan.

183. *Quod te pugnante reſurgens*] *quo* verior ſcriptura. HEINS.

184. *Flammis*] Schott. II. Obſ. 55. ex tribus codicibus *campis* habet. & ita Wolff. Voſſ. a m. prim. & edd. Vicet. & Parm. eadem varietas apud Virgil. I. Aeneid 97. *Mene Iliacis occumbere campis Non potuiſſe.* ubi *flammis* quidam codices. BURM.

186. *Alpheus*] *Haeſit Enipheus* ed. Vicetin. *Geticiſque tumens Alpheus* Heinſius citat ad IV. Conſ. Honor. 636.

187. *Tardior*] *tardius* Voſſ. Jun. Oxon. *etiam nunc* Vicet. Parm. Ald. & aliae.

188. *Miramur rapidis*] *rabidis* Iſingr. & prima editio. probe. ſequenti verſu *num* pro *non* potiores ſcripti. proximo verſu malim *ruat* quam *ruant*, ut ad hoſtem referatur. HEINS. *miratur* Jun. a m. s. *hoſtes* Wolf. *nunc claſſica* Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Gryph.

190. *Num Marte*] *non* vulgo. *non* vel *ſine Marte* Junian. *nos Marte* Iſingr. Junt. Gryph.

193.

Contudimus? quîs jura damus. quis credere poſſit?
Ante tubam nobis audax Germania ſervit.
Cedant, Druſe, tui, cedant, Trajane, labores.
Veſtra manus dubio quidquid diſcrimine geſſit,
Tranſcurrens egit Stilichon: totidemque diebus
Edomuit Rhenum, quot vos potuiſtis in annis:
Quem ferro, adloquiis, quem vos cum milite, ſolus:
Inpiger a primo deſcendens fluminis ortu
Ad bifidos tractus, & juncta paludibus ora,
Fulmineum praeſtrinxit iter. ducis impetus undas
Vincebat celeres, & pax a fonte profecta
Cum Rheni creſcebat aquis. ingentia quondam
Nomina, crinigero flaventes vertice Reges,
Qui nec Principibus, donis precibusve vocati,
Paruerant, juſſi properant, ſegnique verentur
Offendiſſe mora. transvecti lintribus amnem
Occurſant ubicumque velis. nec fama fefellit
Juſtitiae: videre pium, videre fidelem:
Quem veniens timuit, rediens Germanus amavit.
Illi terribiles, quibus otia vendere ſemper
Mos erat: & faeda requiem mercede paciſci;
Natis obſidibus pacem, tam ſupplice vultu
Captivoque, rogant, quam ſi poſt terga revincti
Tarpejas preſſis ſubeant cervicibus arces.
Omne, quod Oceanum fonteſque interjacet Hiſtri,
Unius incurſu tremuit. ſine caede ſubactus

Ser-

193. *Trajane*] *enea* Wolf.

197. *Solus*] Hic diſtinguendum cum Barthio, & edd. Vicetin. & Parm. puto. quem vos ferro, ille alloquiis, quem vos cum milite edomuiſtis, ille ſolus edomuit. hinc nova ſententia *Inpiger.* &c. aliter non video ſenſum, nec quo referri poſſet, *quem.* forte tranſpoſitis verſibus rotundior exiret ſententia,

——— totidemque diebus,
Quem ferro, adloquiis, quem vos cum milite, ſolus
Edomuit Rhenum, quot vos potuiſtis in annis.

quem nos margo Marcil. Burm.

200. *Fulmineum perſtrinxit iter*] MS. meus, *flumineum.* Delr. Fruſtra alii, *flumineum.* infra VI. Conſ. Hon. 469.

Barbara fulmineo ſecuit tentoria curſu.

ita & *fulmineum tigris curſum* Silius Lib. XII. 460. dixit. duo etiam codices *praeſtrinxit*, quod magis placet. Heins. *flumineum* Wolf. *produxit iter* Junt. vid. Epigr. XXIII. 6.

201. *A fonte*] *a fronte* duo Oxon.

204. *Principibus, donis*] Heinſius maluerat olim, *ſupplicibus donis*; ſed ſequitur mox, *ſupplice vultu.* Burm.

205. *Paruerant*] *Paruerint* meliores libri. an *Paruerunt?* de quo infra vs. 372. Heins. *Paruerint* Vicetin.

207. *Occurſant*] *Obſcurant* Junt.

212. *Tam ſupplice*] *jam ſupplice* Jun. *capturoque* Leid.

215. *Oceanum*] *Oceani* Oxon.

Fonteſque interjacet Hiſtri] Non *fontemque* in ſcriptis. Heins.

216. *Subactus*] *coactus* Lovan. vid. ad Rufin. II. 314.

217.

Servit ïo Boreas, exarmatique Triones.
Tempore tam parvo tot praelia ſanguine nullo
Perficis, & Luna nuper naſcente profectus,
Ante redis, quam plena fuit: Rhenumque minacem
Cornibus infractis adeo miteſcere cogis,
Ut Salius jam rura colat, flexosque Sycambrus
In falcem curvet gladios, geminasque viator
Quum videat ripas, quae ſit Romana requirat.
Ut jam trans fluvium, non indignante Caüco,
Paſcat Belga pecus, mediumque ingreſſa per Albin
Gallica Francorum montes armenta pererrent:
Ut procul Hercyniae per vaſta ſilentia ſilvae
Venari tuto liceat, lucosque vetuſta
Religione truces, & robora Numinis inſtar
Barbarici noſtrae feriant inpune bipennes.
Ultro quin etiam devota mente tuentur,
Victorique favent. quoties ſociare catervas
Oravit, jungique tuis Alamannia ſignis!
Nec doluit contemta tamen, ſpretoque receſſit
Auxilio laudata fides. provincia miſſos

Ex-

217. *Servitio Boreas*] Ambroſ. optimae notae, *ſervit io.* bene. mox, *conficis* pro *perficis* Oxon. ut praefat. Lib. II. in Eutrop.

Confecit ſaevum litera Martis opus. HEINS.

220. *Plena*] *tota* Wolf. & multi ſcripti. Hoc autem prodigio ſimile, & per adulationem ultra naturam rei dictum, docet Hadr. Valeſius Lib. II. Rer. Franc. p. 94. BURM.

222. *Suevus*] Unus vetus liber *Suilas*. hinc ego *Salius*, qui Francorum de gente ſunt. DELR. *Suevus* Wolf. *falſus* eſt in Oxon. pro var. lect.

223. *In falcem curvent gladios*] *Cuneent* Excerpta Pomponii Laeti. forte *cudant*, vel *lunent*. ſic *lunare arcum* apud Naſonem Amor. Lib. I. I. 23. pro curvare. *Lunata Harpe*, Perſei gladius apud eumdem Naſonem, & Lucanum IX. 678. prim. Vatic. aliique complures, *Sycambrus curvet*, ſcripto τοῦ *Sycambrus* per y. in Oiſeliano *Sigambrus*. HEINS. *flexusque Sicambrus curvet* Junian. *Sicambrus curvet* etiam Oxon. *flexosque Sicambris curvent* Vicetin. *Sicambri* Parm. deinde *requirit* Oxon.

225. *Non indignante Cayco*] Tres, *Cherucbo*. duo *Caucbo* cum primo Vaticano. alii duo, *Chauco*. legendum *Caüco* alibi monuimus. Cauci enim frequenter Belgas invadebant. Spartianus in Didio Juliano: *Indo Belgicam ſancte ac diu rexit. Ibi Caucbis Germaniae populis, qui Albim accolebant, erumpentibus reſtitit.* HEINS. *Caiſcbo* Leid. vid. I. in Eutrop. 379.

226. *Per Albin*] Hadrianus Valeſius Lib. II. Rer. Franc. p. 94. & in Notitia Galliarum p. 200. legit *mediumque per alveum*. cum incredibile ſit, Belgas non ſolum ultra Rhenum, ſed Amiſium & Viſurgim, & ipſum Albim paſtum egiſſe pecora. BURM.

230. *Robora*] B. Martinus in Gallia etiam templum diruit, & Pinum ſano proximam, monuitque nihil eſſe religionis in ſtipite, ait Severus. huc ſpectat Druidum religio. CLAVER. *robur* Oxon. non minus arbores ſuas ſacras habuiſſe Germanos & populos Septemtrionis, quam olim Poëtae de Graecis, qui Nymphas in arboribus vivere finxerunt, docet Keyſlerus de Antiquit. Septemtrional. p. 62. vid. Lucan. III. 430. Lipſium legere *religione cruces* ait Barthius. neſcio an Lipſius ita cenſuerit in parte quadam operum, quam non memini me legiſſe. ſed ad Libr. de morib. Germ. 9: video eum *truces* propugnare, quia victimae humanae ad eas inmolabantur; ſed de Gallis hoc probat, non de Germanis. de Mona inſula Tacit. XIV. Annal. 29. *exciſi luci ſaevis ſuperſtitionibus ſacri.* BURM.

236. *Provincia miſſos*] Haec corruptiſſime hactenus

Expellet citius, fallax quam Francia Reges,
Quos dederis. acie nec jam pulſare rebelles
Sed vinclis punire licet. ſub judice noſtro
Regia Romanus diſquirit crimina carcer.
Marcomeres Sonnoque docent, quorum alter Etruſcum
Pertulit exſilium: quum ſe promitteret alter
Exſulis ultorem, jacuit mucrone ſuorum.
Res avidi concire novas, odioque furentes
Pacis, & ingenio ſcelerumque cupidine fratres.
Poſt domitas Arctos alio prorumpit ab axe

Tem-

ctenus legebantur. *Myſos* quidam, fruſtra. pro *fallax* ſequenti verſu recte codices nonnulli, *faſces*, quomodo & prim. Vatic. mox perperam, *Quos dederis ſervat*, vel *feriat*, vel *ſervet* vulgati & ſcripti. quidam etiam *acies*, quod Rapheiengius ſecutus. proxime veram lectionem, quae tertio Vaticano codici, Florentino S. Marci, ſecundo Mediceo ac Oiſeliano, in quibus *acie me jam pulſare rebelles*, debetur. ſimili ſenſu IV. Conſ. Honor. 88.

Non hoſtes victore cadunt, ſed judice ſontes.

Lib. II. in Eutrop. 309.

Non duce frangendas jactat, ſed judice, vires.

ultima ſyllaba τῷ *dederis* producebatur nonnumquam, nam & *dederitis* dicebant. Ovid. VI. Met. 357. *vitam dederitis in undis.* Adeantur quae notamus ad Naſonem Art. Am. Lib. I. 447. HEINS. mihi Barthii hic correctio placet. *miſſi* enim hoc ſeculo coepere dici, rectores cum ampliſſima poteſtate ab Imperatore in provinciam aliquam legati, & miſſi ab aula opponuntur datis regibus ex ipſa gente Francorum. vide Cangii Gloſſar. Lat. in *miſſi*, & Pontan. Append. ad Itinerar. pag. 128. *faſces* etiam Wolf. qui & *quos dederis* ſervat.

237. *Quam Francia Reges*] Ergo Franci Reges a Stilichone accipiunt. Magnam vero curam injiciebant Romanis, licet parva manu. quos ni paulo ante Argobaſtes itidem Francus, ſed patriae hoſtis, diverſis proeliis debilitaſſet, non adeo facile Rheni ripas deſeruiſſent. Paulinus auctor eſt, eundem adverſus gentem ſuam, Gratiano imperante, profectum multos fudiſſe, pace cum reſiduis facta. additque: Is cum in convivio regum gentis ſuae rogaretur, noſſetne Ambroſium: maxime, inquit, Inde tu nos, ajunt, viciſti, qui ab illo diligeris. Certum eſt vero hanc gentem nobiliſſimam non ſolum Rheni ripam, quae nobis citerior, occupaſſe, verum ipſam Inſulam, quam ſui divortio Rhenus facit. At Conſtantius Chlorus terram Bataviam a diverſis Francorum regibus occupatam omni hoſte purgavit, ut Paneg. ad Conſtantium retulit. CLAVER.

240. *Diſquirit*] *diſcurrit* Lovan. *Romanis* Vicetin.

241. *Marcomanes Suevuſque*] Vetus liber, *Marcomenes Sonnoque.* lege, *Marcomar Sonnoque.* de quibus conſule horum temporum hiſtorias. DELR. Excuſi codices habent, *Marcomanes*, *Suevuſque docent*, ut ſupra *Suevus*, non *Salius.* ſed vera lectio in textu. alii tamen MSS. praeferunt *Marcomer. Somno* etiam, ſed Cujacii liber *Sopno.* CLAVER. *Marcomeres Sonnoque docent* pr. Vaticanus cum aliis nonnullis, atque ita Raphelengius, niſi quod ille *docet.* Lucenſis, *Marcomares Sunnoque.* Gyrald. aliique complures, *Marcomanes.* quidam *Somnoque*, *Summoque*, *Suenoque*, *Suevuſque*, & ſimilia. Scaliger in ora libri ſui, *Marcomirus.* Cum his Valentiniano res fuiſſe videtur. Chronicon Altiſſiodurenſe pag. 53. *Egreſſi inde Marcomiro, Summone, & Genebaudo ducibus, venerunt & habitaverunt circa ripam Rheni in confinio Germaniae & Alemanniae. Quos cum multis idem Valentinianus praeliis attentaſſet, nec vincere potuiſſet, Francos, id eſt feroces, appellavit.* Plura ad rem congeſſit Barthius. HEINS. *Marcomenes conſiuſque* Cod. Scoppae, quem vid. cap. IV. Collect. *Marcomanes* Vicet. *Marcomanes ſenſuque docet* Parm. *Marcomenes ſompnoque* Junt. *Marcomeres ſompnoque* Ald. *docet* edidit Raphel. ſed editiones optimae *docent.* & cod. Leid. Caeterum haec nomina ex fabuloſa Hiſtoria ſunt repetita. Idem Chronic. Altiſſiod. p. 56. *Francis poſt Priamum Marcomirus Priami filius, & Sumno filius Antenorus principantur. Quorum ducatu Sicambria egreſſi, conſedere ſecus Rhenum in oppidis Germaniae.* BURM.

242. *Promitteret*] Virgilianum ex Lib. II. Aeneid. 94. *Et me, ſors ſi qua tuliſſet, Promiſi ultorem.* BURM.

244. *Res avidi conſcire novas*] Imo *concire.* atque ita primus Petavianus. ſic *concire ſeditiones* Livio. Plauto, *concire lites & turbas.* HEINS. *concire* ed. Vicetin. *cumſcire* Wolf.

245. *Scelerumque*] *celerique* Vicetin. & Parm. pro *ſceleris* ut ſaepe in ſcriptis & antiquis editionibus.

246. *Prorumpit*] *prorupit* Oxon. duo. *domitas Alpes* Lovan.

248. *Mo-*

Tempeſtas; &, ne qua tuis intacta tropaeis
Pars foret, Auſtralis ſonuit tuba. moverat amens
Maurorum Gildo populos, quibus inminet Atlas,
Et quos interior nimio plaga ſole relegat:
Quos vagus humectat Cinyps, & proximus hortis
Heſperidum Triton, & Gir notiſſimus amnis
Aethiopum, ſimili mentitus gurgite Nilum.
Venerat & parvis redimitus Nuba ſagittis,
Et velox Garamas; nec quamvis triſtibus Ammon
Reſponſis alacrem potuit Naſamona morari.
Stipantur Numidae campi; ſtant pulvere Syrtes
Gaetulae: Poenus jaculis obtexitur aër.
Hi virga moderantur equos: his fulva leones

260. Ve-

248. *Moverat amens*] Non *omnes* octodecim ex noſtris. Heins.

250. *Nimio ſole*] vide ad Lucan. viii. 164.

251. *Cinyps*] *Gynips* Leid. & Wolf. *Gypus* Jun. Oxon. *Ginips* Voſſ. *Cinipbus* Lovan.

252. *Gir notiſſimus amnis*] Vicetin. & *Gis*. Conjectura ductus caſtigo, *Nigrisque noviſſimus*. hujus enim fluvii aqua, quod mirum videatur, verum tamen ſit, ſic Niliacam refert, ut ab ea diſcerni nequeat; crocodilos quoque nutrit. Delr. *Gir* in optimis codicibus reperi hoc nomen, quod agnoſcit Ptolemaeus, quare non eſt quod conjecturis fides habeatur. forte idem eſt cum eo, qui *Niger* aut *Nigris* dicitur, quem etiam Melonem aut Nilum credideris. ſed ea eſt natura Nili, quae & Alpheo amni Elidis, qui occultas ſub terra vias agit, & renaſcitur in diverſo tractu. Claver. Alii, *Gil*, *Ger*, *Gis*. nec opus virorum doctorum conjecturis. Γεὶρ eſt Ptolemaeo & Γείρα civitas ad hunc fluvium ſita. paulo etiam poſt *Nuba* pro *Juba* membranae meliores, ut aliis jam monitum. apud Silium ſaepe nomen idem corruptum. Νῦβαι Graecis hic populus. Heins. Joann. Scoppa Collect. cap. iv. corrigit:

Heſperidum Triton, Nigris & ditiſſimus amnis.

elidens tunc *s* in *Nigris*. vel legendum cenſet, *Nigri et*. *Ger* erat in Voſſ. & Wolf. *Gir dotiſſimus* Parm. an *ditiſſimus*? vide ad Quinctilian. Burm.

253. *Gurgite*] *ſanguine* Voſſ. a m. pr. Oxon. & Lovan. cum Gloſſa, id eſt origine.

254. *Nuba*] ſic vetus liber, alias *Juba*, perperam. Νῦβαι ἔθνος Λιβύης παρὰ Νείλῳ, ait Suidas. Claver. In Voſſiano erat in margine, *parvis traxit de crine ſagittas*. *ſuma ſagittis* Jun.

255. *Geramas*] *Garamans* Oxon. Leid.

257. *Stipantur Numidas campis*] *campi* legendum vel ſine libris. niſi quod eam conjecturam a primo tertioque Vaticanis, ac aliis duobus aut tribus codicibus confirmatam offendi. ſic *ſtipare fora* auctor Panegyrici ad Piſonem:

Olim turba vias impleverat agmine denſo;
Ardua nunc eadem ſtipat fora.

Numidae campi, ut *Numidae leones* apud Ovid. ii. Art. Am. 183. in antiquis codicibus:

Obſequium tigresque domat, Numidasque leones.

ſic *Poenus aër* noſtro paulo poſt. & *Poena vis* Silio vi. 336.

—— nubes ſubito cum denſa Laconum
Saxoſis latebris intento ad praelia circum
Funditur, & Poena inſurgit vis ſaeva virorum.

ita locus ille ex veteri libro legendus. mox dicet, *Cur usque ad Poenos miſeram fugis?* ubi & perperam vulgo *poenas*. Heins.

258. *Poenis*] Vetus liber meus *plenus*. forte *Poenus*. Delr. *Poenus* Wolf. & Vicetin. eadem diverſitas Lib. iii. 102. & apud Martial. viii. 55.

Pallidus attonita ad plena mapalia paſtor.

ubi alii codices *Poena*. ſed nec abſurda lectio *Poenis jaculis*, ut *Maurae ſagittae* apud Horat. i. 22. Burm.

Obtexitur] *intexitur* Junian.

259. *Fulva leones*] *ſcuta leonum* Voſſ. a m. pr. non de nihilo. praeſertim quum ſequens verſus deſit in Juniano, & tunc integer ſenſus exeat:

—— his ſcuta leonum
Exuviae, vaſtis Meroë quas nutrit arenis.

in Lovan. eadem lectio, & vs. 260. margini adſcriptus erat, & ſimul emendatum *his fulva leone*. jam vero circa Meroen, ubi Aſtaboras & Aſtapas influunt, eſſe loca, quae leones alunt, ait Strabo Lib. xvi. pag. 530. Qui addidit verſum, forte in

Velamenta dabant, ignotarumque ferarum
Exuviae, vaſtis Meroë quas nutrit arenis:
Serpentum patulos geſtant pro caſſide rictus.
Splendent vipereae ſquamoſa pelle pharetrae.
Non ſic intremuit Simoïs, quum montibus Idae
Nigra coloratus produceret agmina Memnon:
Non Ganges, quum tela procul vibrantibus Indis
Inmanis medium vectaret bellua Porum.
Porus Alexandro, Memnon proſtratus Achilli;
Gildo nempe tibi. nec ſolum fervidus Auſtrum,
Sed partes etiam Mavors agitabat Eoas,
Quamvis obſtreperet pietas. his ille regendae
Tranſtulerat nomen Libyae, ſcelerique profano
Fallax legitimam regni praetenderat umbram.
Surgebat varia geminum formidine bellum;

Hoc

animo habuit illa Maronis VIII. Aeneid. 552.

——— *quem fulva leonis*
Pellis obit totum, praefulgens unguibus aureis.

Sed haec arbitrio lectoris relinquo, quia & defendi poſſe vulgatam ſatis video. Burm.

261. *Nutrit*] *mittit* Vicetin. vide ad Ovid. II. Met. 206.

262. *Geſtant patulos*] *patulos geſtant* Jun. Oxon. duo Lovan. Voſſ. duo. *hi caſſide* etiam Junian.

263. *Splendent vipereae*] Iſingr. Lucenſ. prim. & tert. Vatic. nec pauci alii cum Aldo, *Pendent.* Epith. Pallad. 12.

Pendentes placido ſuſpirant igne pharetrae.

Stat. Theb. VII. 661.

Pendentesque ſonant aurata lynce pharetrae.

Silius Lib. II.

Corythi fratrum ex humeris calamique paterni
Pendebant. Heins. ita *ſplendere* & *pendere* confundi vidimus ad Ovid. I. Amor. X. 55. ego tamen hic *ſplendent* praefero. omnes enim pharetrae recte *pendere* poſſunt dici, ſed ex ſerpentum pelle ſquamoſa *ſplendent* prae ceteris. Ita Virg. V. Aen. 87.

Caeruleae cui terga notae, maculoſus & auro
Squamam incendebat fulgor.

Splendet v. s. p. pharetra MS. Pulm. & Lovan. & ed. Vicet. & Parm. Burm.

267. *Medium*] *Medum* Jun. & pro var. lect. duo Oxon. *vaſtaret bellua* etiam Lovan. *Bellua* cum gloſſa *Camelus* Wolf. *Medum* dici Porum vix concoquo, & *medium vectare* quid ſit, non ſatis capio. Gallus interpres, qui numquam haeret, aut tacet, reddit *in medio aliorum.* ſed quorum? militum ſuorum? atqui Rex ille animoſus ducebat ſuos, nec, ut narrat Curtius Lib. VIII. 13. & ſeq. aliud conjicere licet, niſi in prima acie magnum Regem magno elephanto conſpicuum verſatum eſſe. ſi *tumidum*, aut ſimile quid, liceret ſubponere, clarior ſenſus exiret. nunc relinquo feliciori aut expoſitioni, aut emendationi. Burm.

268. *Proſtratus Memnon Achilli*] Vetus liber, *Memnon proſtratus Achilli.* Ovidium, Dictym, Daretem, Pindarum, Calabrum, & Triphiodorum ſecutus eſt. Heliodorus tamen & Philoſtratus, hic Lib. VII. ille libr. V. ullo modo occiſum pernegant; quinimo contendunt, in Aethiopia longo poſt tempore mortuum. diſſentiens ab utriſque Lib. II. Diodorus, conſtare ait, *τὸ δε τελευτᾶιον ὑπὸ Θετταλῶν ἐνεδρευθέντα κατασφαγῆναι.* Martianus Capella *juxta*, inquit, *Ilium ſepulcbrum Memnonis jacet*, indicans ante Trojam caeſum. Delr. Ovidius etiam Porum certe clementiae Alexandri monumentum facit III. Triſt. V. 39. ubi vide notas.

269. *Fervidus Auſtrum*] Nil temere mutem. malim tamen *perfidus.* agit de rebellibus. Heins.

273. *Fallax*] Hic notatur Gildo, qui regnum Africae praeſumſerit, quia ſane fuit locuples in illa regione, ita ut ejus patrimonium Codice Theod. fit nobilitatum, ubi etiam Gildo tyrannicae praeſumtionis ſacramenta ſectatus dicitur. vide Ep. B. Hieron. Claver.

274. *varia geminum*] Diſtinguit duo bella ſurgentia contra Occidentem, quorum alterum apertum fuit; ut Libycum, alterum vero tacitum, ut Orientale. pudebat enim fratrem fratri civile bellum indicere. Claver. *geminum vana* Jun. *geminum varia* vel *varium gemina* Oxon.

277.

Hoc armis, hoc triſte dolis: hoc Africa ſaevis
Cinxerat auxiliis; hoc conjuratus alebat
Inſidiis Oriens. illinc edicta meabant
Corruptura duces: hinc frugibus atra negatis
Urguebat, trepidamque fames obſederat Urbem.
Exitiale palam Libycum; civile pudoris
Obtentu tacitum. tales utrimque procellae
Quum fremerent, lacerumque alternis ictibus anceps
Imperium pulſaret hiems, nil feſſa remiſit
Officii virtus, contraque minantia fata
Pervigil, eventusque ſibi latura ſecundos,
Major in adverſis micuit. velut arbiter alni,
Nubilus Aegaeo quam turbine vexat Orion,
Exiguo clavi flexu declinat aquarum
Verbera, nunc recta, nunc obliquante carina
Callidus, & pelagi coelique obnititur irae.
Quid primum mirer, Stilichon? quod cautus ad omnes
Reſtiteris fraudes; ut te nec noxia furto
Litera, nec pretio manus inflammata laterent?
Quod nihil in tanto rerum terrore locutus
Indignum Latio? reſponſa quod ardua ſemper
Eois dederis, quae mox effecta probaſti

Se-

277. *Meabant*] *manebant* Jun. Oxon.

278. *Atra*] *aſtra*, vel *arva*, vel *atra* Oxon. duo. *antra* Lovan. *ante negatis* Ald. *Urgebant* Wolſ. a m. pr.

281. *Obtentu*] *Obtectu* Lovan.

282. *Laterumque alternis ictibus anceps*] Placuit haec Raphelengio lectio, quam Aldus & ſcripti quidam agnoſcunt. quaſi ageretur de navi. ut Conſ. Mall. 43. *lentandis navita tonſis Praeficitur lateri cuſtos.* alii, *Latiumque.* etiam non male, quod Barthio curis ſecundis probatum. quidam *lacerumque*, quod verum puto. infra Lib. II. 201.

——— *te ſoſpite fas eſt*
Vexatum laceri corpus juveneſcere regni.

Cato in Oratione de Achaeis apud A. Gellium Lib. II. cap. 6. *Cumque Hannibal terram Italicam laceraret atque vexaret.* mox, *minacia fata*, non *minantia* Pricaeanus. HEINS. *Latiumque* Vicet. Junt. Iſingr. Gryph. Colin. aliae *laterum*.

283. *Remiſit*] *reviſit* Oxon.

284. *Minantia*] *micantia* Lovan.

287. *Nubilus*] *nubibus* Vicet. Parm. Ald. Iſingr. Gryph. & Colin. *quem* Vicet. & Parm. ut intelligatur non navis, ſed arbiter, ſive gubernator alni. vel crediderunt librarii *alnum* eſſe maſculini generis.

Vexat Orion] non *verſat*, decem ſcripti. Prudentius Cathem. Hymn. VIII.

Increpas ventum furentem, quod procellis triſtibus
Vertat aequor fundo ab imo, vexet & vagam ratem.

ſic Scylla Maroni dicta *Dulichias vexaſſe rates.* ubi videndus Servius. & ad B. Perpetuae Paſſionem Holſtenius. vid. notas ad Lib. I. in Rufin. 65. HEINS. vid. Macrob. Neſcio tamen an *turbini* non rectius *verſat* conveniat, quod omnes editi habent.

289. *Obliquante*] Eleganter Cicero pro Balbo: *neque inconſtantis putem ſententiam, tanquam aliquod navigium in Reip. tempeſtate moderari.* in hujusmodi dexteritate gens Batava hodie magiſtra eſt, inde *obliquare ſinus* dixit Poëta. vide & Paneg. Vet. CLAVER.

291. *Quid primum mirer*] *Quid primum, Stilicho, mirer* multi. *captus ad* Jun. *litera noxia furto* eſt clam furtim miſſa vel ad corrumpendos duces, vel notis exarata. ita *furto* pro furtim vidimus ad Ovidium. Regius interpres *obnoxias furto* exponit. obſcurum per obſcurius. BURM.

394. *Lateret*] *laterent* prima editio, bene. HEINS.

294. *Tanto rerum*] *tanto circum* Oxon. a m. prim. Leid. *nil* fere omnes editi.

Securus; quamvis & opes, & rura tenerent,
Inſignesque domos. levis haec jactura, nec umquam
Publica privatae ceſſerunt commoda cauſſae.
Dividis ingentes curas, teque omnibus unum
Objicis, inveniens animo, quae mente gerenda,
Efficiens patranda manu. dictare paratus,
Quae ſcriptis peragenda forent. quae brachia centum,
Quis Briareus aliis numero creſcente lacertis,
Tot ſimul objectis poſſent confligere rebus?
Evitare dolos; veteres firmare cohortes,
Explorare novas: duplices diſponere claſſes;
Quae fruges vel bella ferant? aulaeque tumultum,
Et Romae lenire famem? quot nube ſoporis
Inmunes oculi, per tot diſcurrere partes,
Tot loca ſufficerent, & tam longinqua tueri?
Argum fama canit centeno lumine, centum
Corporis excubiis unam ſervaſſe juvencam.
Unde tot adlatae ſegetes? quae ſilva carinas

297. *Opes & rura*] ſcilicet Stilichonis.

300. *Ingentes*] forte *in gentes*. BURM.

302. *Patranda*] *probanda* Lovan. vitioſe. illud *animo* hic *menti* jungitur haud eleganter, ut mihi videtur. quid ſi ſcripſerit, *inveniens*, *animi quae mente gerenda*, ut centies Lucretius & alii *mentem animi* dixerunt. argutatur tamen Barthius. imo contra invenimus *mente*, quae *animo* gerimus. nec tamen nego ſaepe aliter loqui veteres; ſed ſi proprie loqui velimus; *mens* invenit, *animus* vero eſt, quo vivimus, & qui affectiones noſtras edit. ſed de hoc jurgari nolo. forte *quae Marte gerenda*. BURM.

303. *Peragenda*] Nihil muto, ſed forte *perarānda* legendum. quae ipſe deberet ſcribere, dictabat plura ſimul diverſis ſcribis, Julii Caeſaris exemplo. BURM.

Quae brachia centum Quis Briareus] *Non brachia centum*, *Non Briareus*, Gyrald. Vatic. aliique nonnulli. putem etiam *humero creſcente* non *numero*. ut apud Ovid. I. Amor. VII. 23.

Ante meos humeris vellem cecidiſſe lacertos.

HEINS. *Non brachia* Voſſ. a m. prim. *Quis* deeſt Vicetin. Aldus, omiſſo verſu, *Non brachia centum Tot ſimul &c.* & tamen retinuit *poſſet*, ut appareat eſſe operarum vel correctoris culpam, *poſſet* etiam reliquae editiones. humerus vero non creſcebat, ſed ex humeris novus brachiorum numerus creſcebat. forte etiam *Briareus alius*, *numero creſcente lacertis Tot* &c. ut II. de laud. Stilich. 390. *alius Camillus*. vid. ad Ovid. & Virgil. Ecl. II. vs. ult. BURM.

306. *Evitare*] *Et vitare* Jun. *explorare novos* Lovan.

308. *Vel bella*] *aut bella* Voſſ. duo. Jun. Oxon. Lovan. Leid. duo. ed. Ald. forte, *Quae fruges*, *quae bella ferant*. *ferent* Vicet. & Parm. mox *Aut Romae* Jun. Oxon.

309. *Quot nube ſoporis*] Multi ex libris *nubis apertae*. mendoſe. ſcribendum videtur, *nube ſoporā*. ſic *noctem ſoporam* Virgil. Lucan. & Statius dixerunt. Prudent. Cathem. Hymn. I. v. 6. ex veterrimo codice,

Auferte, clamat, lectulos,
Aegros, ſoporos, deſides.

HEINS. *quot nubis aperti* Oxon. Leid. Wolf. & Voſſ. a m. prim. & Ald. *nube aperti* Lovan. a m. pr. *nube ſaporis* Vicetin. *nubem ſoporis* dixit imitatione Valerii Flacci & Statii. vide ad Val. Flacc. VIII. 81. ideoque nihil mutandum. *nubis* mutavere, quia *immunis* credebant caſum illum requirere. ſed & Lib. II. 201. *immunis clade*, & ita alii paſſim, vide ad Lucan. VIII. 704. mox, *diſcernere* Jun. *tot longinqua* Voſſ. & edd. Vicet. Parm. Ald. Junt. Colin. Gryph. Iſingr. Raphel. BURM.

312. *Lumine cinctum*] Lege cum prim. Vatic. & priore Moreti, *centum Corporis excubiis*, neque aliter Helmaeſtadienſis. HEINS. *corpore centum* Wolf.

314. *Adlatae*] Vetus liber, *illatae*. DELR. *allatae fruges* Oxon. ſed praeceſſit modo. *illatae* etiam Vicetin.

Texuit? unde rudis tanto tirone juventus
Emicuit, ſenioque iterum vernante reſumſit
Gallia bis fractas Alpino vulnere vires?
Non ego delectu, Tyrii ſed vomere Cadmi
Tam ſubitas acies, conceptas dente draconis,
Exſiluiſſe reor. Dircaeis qualis in arvis
Meſſis, cum proprio mox bellatura colono,
Cognatos ſtrinxit gladios, quum ſemine jacto
Terrigenae galea matrem naſcente ferirent,
Armiger & viridi floreret milite ſulcus.
Hoc quoque non parva fas eſt cum laude relinqui,
Quod non ante fretis exercitus adſtitit ultor,
Ordine quam priſco cenſeret bella Senatus.
Neglectum Stilichon per tot jam ſecula morem
Retulit, ut ducibus mandarent proelia Patres,
Decretoque togae felix legionibus iret

Teſſe-

315. *Texuit*] *inſtruit* Jun. *exuit* Oxon. male. inde *texta pinea*. vid. ad Ovid. XIV. Met. 531. & I. Triſt. v. 9. BURM.

316. *Emicuit*] Sic Iſingr. & tres ex noſtris, quod & Raphelengius ſecutus, & Barthius curis ſecundis probavit. vulgo *Enituit*. minus bene. HEINS. vide Conſ. Mall. 322. & IV. Conſ. Honor. 187.

317. *Fractas*] *fractis* Vicetin.

318. *Sed vomere*] perperam Raphelengius *ſub vomere*, prava diſtinctione deceptus, ut Barthio jam deprehenſum. *dilectu* etiam pro *delectu*, ut apud alios quoque auctores antiquiſſimi codices. denique *conceptas* pro *concepto* multi veteres. ſed vulgatum non eſt temere mutandum. ſic Idyllio Phoenicis v. 23.

Hic neque concepto foetu, nec ſemine ſurgit.

concepto etiam a manu prima primus Vaticanus. HEINS. *nec vomere* Voſſ. a m. s. verum recte diſtinxerunt locum viri docti, & *ſed* cum antiquis editionibus repoſuerunt, quae vocula alibi etiam cum *ſub* commutata. ut apud Lucan. IX. 307. & 370. & alibi. *dilectus* an *delectus* ſcribatur, parum referre arbitror. vide quae diximus ad Ovid. X. Met. 314. ſic in Laud. Seren. 190. *dilectus equorum*. ubi alii codices, *delectus*. Scaligerum voluiſſe, *dejecto Tyrii ſub vomere Cadmi* Heinſius notaverat. *conceptus*, ut & Wolf. an *concepto* ſcribendum, dubium. III. de Rapt. 59.

Se licet ille meo conceptum vertice jactet.

deinde *Excluſiſſe reor* Junian. BURM.

Cadmi] Sidonius haec belle imitatus eſt. Virg.

Haec loca non tauri ſpirantes naribus ignem
Invertere ſatis, immanis dentibus hydri,
Nec galeis, denſisque virum ſeges horruit haſtis.

CLAVER.

320. *Dircaeis*] Haec per prolepſin. Dirce enim poſt Cadmum diu vixit. ſed hac licentia uti Poëtas vidimus ad Ovid. III. Met. 169. & XI. 624. adde notata ad Lucan. IV. 322. qui & *Dircaeam cohortem* dixit ibid. vs. 550. BURM.

321. *Bellatura*] *debellata* Jun. & Oxon. pro varia lectione. mox *ſtringit* Oxon. *ſtruxit* Wolf. *gladio* ed. Colin. & *dum ſemine* Jun. & Oxon. *Armifer* etiam Voſſ. & Jun. & edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin. & Raphel.

325. *Hoc quoque*] *Haec quoque cum parva fas eſt non laude relinqui.* Oxon.

327. *Cenſeret bella Senatus*] *cenſerent* codex Rottendorphianus. HEINS. vide ad Suet. Vitell. cap. XVI.

Senatus] Iſidorus: *bellum juſtum ex edicto geritur. At cavendum*, ait ille, (Tacit. I. Annal. 6.) *ne vim principatus reſolvas, omnia ad Senatum revocando.* ſed hoc de falſo Senatu intelligi debet, aut verba ſunt tyrannica, ut Caeſaris (apud Lucan. I. 365.) *Degenerem patiere togam, regnumque Senatus?* Rex Galliarum non indicit bellum niſi ex Senatusconſulto. CLAVER.

328. *Per tot jam*] *tot jam per* ed. Aldi, & aliae vetuſtiores.

330. *Felix*] *fretis* Jun. & Oxon. a m. s. repetitum ex vs. 325. ſed cur *felix teſſera*, an quia juſſa Senatus eventum habitura augurarentur proſpera. non repugno. ſed ego malim legere *velox teſſera*,

 ut

Teſſera. Romuleas leges rediiſſe fatemur;
Quum procerum juſſis famulantia cernimus arma.
Tyrrhenum poteres junctis transmittere ſignis,
Et ratibus Syrtes, Libyam conplere maniplis.
Conſilio ſtetit ira minor; ne territus ille,
Te duce, ſuſpecto Martis graviore paratu.
Aut in arenoſos aeſtus zonamque rubentem
Tenderet, aut Solis fugiens tranſiret in ortus:
Miſſurusve ſibi certae ſolatia mortis,
Oppida dirueret flammis. res mira relatu;
Ne timeare, times; &, quem vindicta manebat,
Deſperare vetas. quantum fiducia nobis
Profuit hoſtilis! ſalvae Carthaginis arces,
Inlaeſis Tyrii gaudent cultoribus agri,
Quos potuit vaſtare fuga: ſpe captus inani,
Nec ſe ſubripuit poenae, noſtrisque pepercit
Demens: qui numero tantum, non robore, menſus
Romanos, rapidis ibat ceu protinus omnes
Calcaturus equis: &, quod jactare ſolebat,
Solibus effoetos merſurus pulvere Gallos.

Sed

ut apud Stat. VII. Theb. 236. *longo fugit ordine velox teſſera.* nec novum eſt pro *velox* ſcribas dediſſe *felix.* ſic apud Manil. IV. 197. *Hic & ſcriptor erit velox*, alii codices *felix* exhibent. *regionibus iret* Lovan. BURM.

331. *Remeaſſe fatemur*] ſic prior Moreti, vulgo *rediiſſe.* Gyrald. & Lucenſ. *Romuleae leges rediere.* HEINS. Sed & *rediiſſe* rectum. ita Horat. I. Od. II. *grave ne rediret ſeculum Pyrrhae.* & IV. Od. II. 39. *Quamvis redeant in aurum tempora priſcum.* & ſaepe alii. alterutrum a Gloſſatore profectum. BURM.

333. *Tyrrhenum poteras junctis transmittere ſignis*] Sic conjeceram, cum id mox confirmatum a Regio libro animadverti: vulgo, *cunctis.* vid. Conſ. Olybr. 231. HEINS. *Tu Rhenum poteras* Jun. *tranſcurrere* Leid. quod forte rectum, & ab interpretatione ortum *transmittere.* Lucan. III. 537.

Ut tantum medii fuerit maris, utraque claſſis
Quod ſemel excuſſis poſſet tranſcurrere tonſis.

Horat. I. Ep. XI. *qui trans mare currunt.* BURM.

335. *Conſilio ſtetit ira minor*] *ira ruens* primus Vaticcum duodecim ſcriptis. ut apud Horat. III. od. 4.

Vis conſili expers mole ruit ſua.

HEINS. Sed *minor* mihi magis placet. id eſt victa eſt conſilio, ceſſit, coercita eſt. ita Horat. III. od. 6. *Diis te minorem quod geris.* Lucan. VII. 718. *Teque minor ſolo.* vid. ad eumdem Lib. VII. 686. pro *ne territus*, *nec territus* Lovan. BURM.

336. *Te duce, ſuſcepto*] *ſuſpecto* Iſingr. pr. Vatic. & tredecim alii. bene. hoc eſt, ne magnus ille apparatus ſuſpectus eſſet. HEINS. *mortis* Leid. a m. s. *ſuſpecto* Wolf.

339. *Miſſurusve*] *miſſurusque* Oxon.

340. *Res mira relatu*] prior Moreti, *res digna relatu*, *Ne timeare, caves.* & pro *profuit*, idem *contulit.* IV. Conſ. Honor. 152. *vitam tibi contulit idem Imperiumque dies.* HEINS. ſed bell. Gild. 362. *mirum relatu.*

341. *Ne timeare*] Inde Sidonius de Rege Gothorum, *Timet timeri*, inquit. Tacitus plane ad rem: *Nihil aeque cavebatur, quam ne bellum metu eluderet.* Pacatus: *Tuus exercitus nihil magis timebat, quam timeri.* CLAVER.

350. *Solibus effoetos merſurus pulvere Gallos*] Malim, *Solibus effoeto merſurus pulvere.* Columella libro II. cap. IV. *effoeta & ſine ſucco humus aeſtivo ſole peruritur. terra effoeta* pro ſterili apud eumdem frequenter occurrit, quare perperam Modius & Scriverius illo Vegetii loco Lib. I. cap. ult. *deffectae* reponebant. *Neque effoetae ſunt terrae, quae Lacedaemonios, quae Athenienſes, quae ipſos Romanos progenuere.* etiam Plinio Lib. XXXII.

Sed didicit non Aethiopum geminata venenis
Vulnera, non fuſum crebris haſtilibus imbrem,
Non equitum Latiis nimbos obſiſtere pilis.
Sternitur ignavus Naſamon: nec ſpicula ſupplex
Jam torquet Garamas, repetunt deſerta fugaces
Autololes. pavidus projecit miſſile Mazax.
Cornipedem Maurus nequidquam hortatur anhelum.
Praedonem lembo profugum, ventisque repulſum,
Suſcepit merito fatalis Tabraca portu:
Expertum, quod nulla tuis elementa paterent
Hoſtibus, & laetae paſſurum jurgia plebis,
Fracturumque reos humili ſub judice vultus.

Nil

xxxii. c. ii. Nat. Hiſt. *effoeta tellus*. Lib. xvii. cap. ii. *tellus lactentibus ſatis non effoeta*. Lib. xviii. cap. 5. *fecundiſſimum agrum* & *effoetum* inter ſe opponit. denique apud Senecam de Benefic. Lib. ii. *ſterilis & effoeta terra* occurrit. appoſite Plinius Lib. vi. Epiſt. xxi. *Sum ex his, qui mirer antiquos, non tamen, ut quidam, temporum noſtrorum ingenia deſpicio. neque enim quaſi laſſa & effoeta natura nihil jam laudabile parit.* Lucretius Lib. ii. *Jamque adeo fracta eſt aetas, effoetaque tellus, Vix animalia parva creat.* ubi maluerim *fracta eſt aetate*. Heins. vid. & vi. Conſ. Honor. 215. *affectos* Oxon. *effectos* Leid. duo a m. pr. & Wolf. *frigore* Vicetin. *effectos m. frigore Gallos* Parm. in Juntina editione erat,

Calcaturus equis, merſurus pulvere Gallos,
Solibus effoetos, & quod jactare ſolebat.

ſed vulgata placet. nam rectius credo homines *effoetos* dici, quam pulverem. qui numquam fuit fertilis & producendo nimium effoetus factus. ſed Gallos prius calore languidos & effoetos, deinde pulvere obruturum ſe minabatur. *quos jactare* Jun. Burm.

351. *Geminata*] vid. Ovid. i. ex Pont. ii. 17. & Bernecc. ad Juſtin. xii. 10. Burm.

355. *Intorquet*] Vetus liber, *Jam torquet* Delr. *Jam torquet* ſcripti, paucis exceptis. Heins. ita Vicetin. Parm. & Wolf. *Garamans* etiam Voſſ. Leid. & Wolf. ut ſupr. 255.

356. *Autololes*] Gyrald. *Audolopes*. Lucens. aliique multi, *Autolopes*. alii aliter. Ambroſ. optimae notae, *Autolales*. quod cum Solino & Plinio convenit, quibus *Autolalae* dicuntur. ut pateat mendum eſſe in Ptolemaei codicibus & αὐτολάλαι pro αὐτολάτμι ſcribendum. Heins. *Audolopes* Jun. & ed. Parm. *Autoloes* Oxon. Leid. duo. *Autheoles* Lovan. *Andolope* Oxon. *Anolopes* Vicet. *Audoloſes* Wolf.

Maſas] Vetus liber, *Marax*. cenſeo legendum *Mazax*. Aurel. de Venatione v. 261. *Quemque coloratus Mazax deſerta per arva Pavit.* Lucanus iv. 681. *tremulum cum torſit miſſile Mazax.* num vero apud Ammianum Lib. xix. *Mazaces* pro *Mazices* legendum ſit, ignoro. quia Ptolemaeo Μάζικες. Stephano Μάζυες, Herodoto Μάξυες dicuntur. ſunt enim Mazaces non Aſiatici modo, verum & Africani. Delr. *Mazaz* vetus codex, cum in aliis *Mazas*. ſic in MS. Auſonii, *Salaminius Aeas*, quod ſane Graecum eſt, neque facile admiſerim. *Mazax* autem vera lectio, neque mendoſus eſt locus apud Sueton. in Nerone: ubi *cum Mazacum turba phaleratra atque curſorum* iter faciebat Nero. qui locus multos miſere exercuit. unde vero mihi ſuppetiae? a Seneca, qui in Epiſtolis: *Omnes jam ſic peregrinantur, ut illos Numidarum praecedat equitatus & agmen curſorum*. apage ergo iſta *Chiramaxia* & *Mazaces e Cappadocia*, ſunt enim Numidae, aut paulo minus. Claver. *Matax* meliores libri, quomodo etiam Suetonius, Lucanus, in Cynegetico Nemeſianus. alii *Matax*, vel *Mazas*, vel *Mazar*. Salmaſio ad Solinum *Mazux* hic populus eſt, non *Mazax*. apud Vegetium Scriverius Lib. iii. c. xxiii. id nomen reſtitui debere contendebat. *ut Urſiliani in Africa, Macetes hodieque producunt.* de *Urſilianis* nil compertum habent commentatores. Putabam ego aliquando *Uticianos* huc revocandos eſſe ab Utica. Pro *projecit* duo Medicei *projectat*. unus Ambros. *pavidum projectat*. eleganter. Lucani illa reſpiciebat Lib. iv. 681. *tremulum cum torſit miſſile Mazax*. Heins. *pavidis projecit* Parm.

357. *Hortatur*] *ornatus* Lovan.

358. *Ventisque*] *ventoque* Jun. Oxon. *praedonem ninibo* pro *nimbo* Vicetin.

361. *Laetae*] Medic. *lentae*. mox *ſub vindice* Florent. S. Marci vid. ſupr. 238.

362. *Fracturumque reos*] Multi *perfractumque*. duo, *Perfunctumque*. forte, *Frangendumque*. Heins. *Perfractum* Wolf.

363.

Nil tribuat Fortuna tibi, ſic proſpera ſemper
Illa quidem. ſed non uni certamina pugnae
Credidimus, totis nec conſtitit alea caſtris
Nutatura ſemel. ſi quid licuiſſet iniquis
Caſibus, inſtabant aliae poſt terga biremes:
Venturus dux major erat. victoria nulla
Clarior, aut hominum votis optatior umquam
Contigit. an quiſquam Tigranen, armaque Ponti,
Vel Pyrrhum Antiochique fugam, vel vincla Jugurthae
Conferat, aut Perſen, debellatumque Philippum?
Hi propagandi ruerant pro limite regni:
Hic ſtabat Romana ſalus. ibi tempora tutas
Traxerunt dilata moras: hic vincere tarde
Vinci paene fuit. diſcrimine Roma ſupremo
Inter ſupplicium populi deforme pependit;
Et tanto Libyam fructu majore recepit,
Quam peperit, quanto graviorem amiſſa dolorem;
Quam nec dum quaeſita, movent. quis Punica geſta,
Quis vos, Scipiadae, quis te jam, Regule, noſſet?
Quis lentum caneret Fabium, ſi jure peremto
Inſultaret atrox famula Carthagine Maurus?
Haec omnes veterum revocavit adorea lauros.
Reſtitituit Stilichon cunctos tibi, Roma, triumphos.

363. *Tribuat*] *tribuit* Leid. a m. s.
Sit proſpera ſemper] Lego, *ſic*. HEINS. *ſit* Voſſ.
366. *Liciuſſet*] *latuiſſet* Wolf.
367. *Aliae*] *altae* Leid. *bipennes* Jun. a m. prim.
370. *An quiſquam*] *haud quiſquam* Jun. Leid. Heinſius malebat; *huic quisnam. antiquis Tigr.* Wolf. forte, *an ſi quis. armaque potentis* Leid. mox, *an Perſae* Jun.
373. *Ruerent*] Vetus liber, *ruerant*. DELR. *ruerent* plerique ſcripti. alii cum editis, *ruerant*. puto, *ruerunt*. quod & Barthio videbatur, ex veteris libri auctoritate. ſic apud Virgil. *tulerint faſtidia menſes*, & ſaepe alibi. de quo notis ad Ovidium, qui multis in locis pari modo corruptus. HEINS. *fuerant* Oxon. edd. Vicetin. Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin.
374. *Tempora tuto*] Lege *tutas* cum tribus ſcriptis. quinque alii, *tutae morae*. ut hiatus relinquatur. qua in re multus Virgilius. HEINS. *tuto Tr. d. morae* Vicet. ſed *mora tuta brevis* Ovid. III. Art. 463. *tempora tuto Tr. d. moras* Parm. Junt. & aliae. *morae, ſed vincere* Wolf.
375. *Vincere tarde*] Livius: *ſi tu occaſionis momento, cujus praetervolat opportunitas, cunctatus paululum fueris, nequicquam mox omiſſam querare*. CLAVER.
378. *Et tantum Libyam*] *Tanto*, & mox, *quanto*, Scaliger. confirmat liber Patavinus. HEINS. vide ad Ovid. VIII. Met. 750. ſed & *tantum* & *quantum* ſaepe dixerunt. vid. IV. Conſ. Hon. 479. & ita variant ſaepe codices in *multum* & *multo*. vid. ad Ovid. Epiſt. XVIII. 71. & Lucan. II. 225. BURM.
380. *Punica geſta*] *bella* marg. Iſingr. & MS. Pulm. & ita paſſim noſter & alii. praefat. Lib. III. 2. Albinov. in mortem Druſi 452. Silius aliquoties, & alii. BURM.
381. *Quis te jam*] *quis jam te* Jun. Oxon.
382. *Jure peremto*] vide II. in Eutrop. 588.
384. *Lauros*] *laurus* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. & Raph. *hic* Wolf. a m. s. *adortea laurum* idem a m. prim. mox, *Roma tropheos* Lovan.

CL.

CL. CLAUDIANI

IN PRIMUM CONSULATUM

FL. STILICHONIS V. C.

LIBER II.

HActenus armatae laudes. nunc qualibus orbem
Moribus, & quanto frenet metuendus amore,
Quo tandem flexus trabeas auctore rogantes
Induerit, faſtisque ſuum conceſſerit annum,
Mitior incipiat fidibus jam Muſa remiſſis.
Principio magni cuſtos Clementia mundi,
Quae Jovis incoluit zonam, quae temperat aethram
Frigoris & flammae mediam, quae maxima natu
Caelicolum: nam prima Chaos Clementia ſolvit,

Con-

1. *Hactenus*] Sunt, qui libenter haec ſuperioribus annecterent. Sed Ovidius ita omnino uſus eſt in duobus libris de Remedio Amoris. nam libri ſecundi initium tale eſt: *Hactenus invidiae reſpondimus.* Apud Statium tamen diviſio non eſt, ſed minore ſpatio excurſio, *Hactenus arma Chelys.* in omnibus *alma.* perperam, meo judicio. CLAVER. Sed nec in Ovidio eſt initium novi libri, ut Heinſius oſtendit. *armati* cod. Barthii.

Urbem] MS. & veteres impreſſi, *orbem.* nec eſt magnum diſcrimen inter has literas. DELR. Veteres plerique *orbem.* infra 234.

——— *ſi non ut ductor ab orbe,*
Quem regit, accipiat ſaltem cognatus ab aula.

HEINS. *quamlibet orbem* Junian.

3. *Auctore rogantes*] Fruſtra Rapheiengius, *rogante.* & mox *temperet* pro *temperat* contra ſcriptos. fruſtra etiam Barthius, qui *actore* cum mendoſis codicibus amplectitur, eamque vocem ter Statio reddendam opinatur. cum nihil iſtis locis ſit mutandum. ſic *vulneris auctor*, & *teli auctor*, *auctor pugnae*, & ſimilia, paſſim apud Naſonem occurrunt. HEINS. *rogantes* vindicavit etiam Heinſius ad Ovid. VII. Met. 308. *regentes* Oxon. a m. s. indicat Stilichonem coactum ſuſcipere inſignia conſulatus. ſic IV. Conſ. Hon. 48. *ſolus meruit regnare rogatus.* ſimili modo adulatur Tiberio Ovid. IV. ex Pont. XIII. 27. *actore* Ald. Iſingr. BURM.

4. *Faſtisque*] *factisque* Junianus alter.

5. *Muſa remiſſis*] *Diva* unus Medic. ut Muſa intelligatur, & tum *incipias* malim. HEINS. *incipiat* manus docta in ora Vicetin. edit.

7. *Incoluit*] Per enallagen temporis pro *incolit* exponit Gronov. ad Senec. Hippol. 510. & hoc quia *temperat* ſequitur. ita ut videatur retractaſſe hunc locum, nam *involvit* olim maluiſſe teſtatur Barthius. ita Virgil. III. Aeneid. 446.

Digerit in numerum atque antro ſecluſa reliquit.

ut edidit Henſius. apud Gratium ſaepe idem obſervavimus. vide ad vs. 45. 416. & nihil frequentius apud Maronem, Lucanum, & alios. mox *qua maxima* Vicet. Parm. BURM.

8. *Frigoris & flammae mediam*] *medio* prim. Vatic. a m. prim. quomodo & alii plurimi cum Aldina editione. HEINS.

9. *Solvit*] mire utitur hoc verbo. nam proprie Chaos non poteſt ſolvi, quia nullo ordine res erant digeſtae, & inter ſe conjunctae & vinctae, cum contra digeſtam & diſpoſitam molem ſolvere, ſit iterum in Chaos antiquum redigere, ut vidimus ad Valer. Flac. I. 829. *jam prima* Leid. ego haec, *nam p. c. c. ſolvit* in parentheſi ponerem, ut *principio Clementia congeriem ſolvit* cohaereat. BURM.

 10.

Congeriem miſerata rudem, vultuque ſereno
Diſcuſſis tenebris in lucem ſecula fudit.
Haec Dea pro templis & ture calentibus aris
Te fruitur, poſuitque ſuas hoc pectore ſedes.
Haec docet, ut poenis hominum vel ſanguine paſci
Turpe ferumque putes: ut ferrum Marte cruentum,
Siccum pace premas: ut non infenſus alendis
Materiem praeſtes odiis: ut ſontibus ultro
Ignoviſſe velis: deponas ocius iram,
Quam moveas: precibus numquam inplacabilis obſtes:
Obvia proſternas, proſtrataque more leonum
Deſpicias; alacres ardent qui frangere tauros,

Tran-

10. *Congeriem miſerata rudem*] *partita* Regius. Heins. Ita & duo Oxon. vit. Epith. Honor. 31.

11. *Diſcuſſis tenebris*] Non ſequor *diſcuſſit tenebras*, quod meus MS. habet. Delr. Ita & Jun. & Oxon. in Voſſiano erat haec gloſſa: *de Maria, vel Chriſto, vel arte.*

13. *Hoc pectore*] *tempore* Oxon. duo. male. vid. ad Ovid. III. ex Pont. VI. 26. Burm.

16. *Siccum pace premas*] *Sic cum* male ſejunctim ante legebatur. infra Lib. III. 269. *maneant clauſis nunc ſicca pharetris Spicula.* Statius VIII. Theb. 384.

Stat medius campis etiamnum cuſpide ſicca.

ita & *ſicci ſanguine dentes* apud Silium VII. 213. & Lib. VIII. 18.

——— *caede ſine ulla*
Inſolitum ſibi bella geri, ſiccaſque cruoris
Inter tela ſui Mavortis bebeſcere dextras.

ſic conjecimus, nam vetus liber *cruori.* vulgo *cruore*, & *ſiti Mavortis. ſicca mors* Juvenali Sat. X. 112.

Ad generum Cereris ſine caede & ſanguine pauci
Deſcendunt reges & ſiccca morte tyranni.

ita ex Servio legendum. non *ſine caede & vulnere*, quod alterius gloſſema. *ſine ſanguine* ἀναιμωτὶ Homero & Oppiano. Ceterum in primo Vaticano & aliis decem, *Siccum pace feras*, non *premas.* quod arridet prae altera lectione. nam *premere ferrum Marte cruentum* minus concinne dixeris. Heins. Mutaſſe iterum videtur ſententiam, delevit enim in codice ſuo Heinſius *feras* (vitioſe erat editum *ferax*) & *premas* repoſuit. diverſitas a librariis indoctis provenit, qui in priori membro *ferrum Marte cruentum* deſiderari *feras* credebant. ſed eſt notiſſimus loquendi modus, cum duabus diverſis rebus unum modo verbum ſubjungatur. de qua ellipſi multa viri docti. vide ad Vellej. Paterc. II. 128. unum adducam, ubi idem verbum *premere* occurrit, ex Juſtino Lib. II. 1. *Aegyptum ita temperatam ſemper fuiſſe, ut neque hiberna frigora, nec aeſtivi ſolis ardores incolas ejus premerent.* ubi debet intelligi *ardores ſolverent, frigora premerent.* ceterum in Jun. erat *ſacra pace* pro varia lectione. *ſicci dentes* Stat. X. Theb. 48. *premere* vero ſemper ambigue dicitur, nam & ille *premit*, qui tenet ferrum & vulnus infert. vide ad Lucan. VII. 562. Burm.

Infenſus] *offenſus* Lovan. ita Suetonius & alii ſaepe hoc verbo utuntur. *incenſus* Wolff.

17. *Ultro*] Vetus liber pro *ultro*, quod ceteri continent, *ultor.* Delr. Ita duo Oxon. Leid. Lovan. & Wolf.

19. *Obſtes*] *adſtes* Voſſ. duo. *aſtes* Jun. Oxon. Leid. Vicet. & Ald.

21. *Qui ſternere*] Vetus liber *qui frangere.* Delr. *frangere* ſcripti fere omnes. Gyrald. & Palat. *cum frangere.* male vulgo *cum ſternere.* III. Conſ. Stilich. 301.

Magnaque taurorum fracturae colla Britannae.

τὸ ἄγειν Homericum expreſſit, Iliad. E.

Ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξει
Πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα βοσκομενάων.

Iliad. Λ.

Τῆς δ' ἐξ αὐχέν' ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι.

qui verſus & alibi apud illum occurrit. Homericam phraſin Statius quoque expreſſit Theb. V. 332.

Maſſylo frangi ſtupuere ſub hoſte juvencae.

Lib. XI. 28.

Armenti reges magno leo fregit hiatu.

Valer. Flacc. Lib. II. 459.

Qualiter inplevit gemitu cum taurus acerbo
Aola, frangentem morſu ſuper alta leonem
Terga ferens.

& in ſimili comparatione Lib. III. 589.

Frangit & abſentem vacuis ſub dentibus hoſtem.

Plinius Lib. VIII. 38. *Haud immerito igitur odit leo, viſum.*

Tranſiliunt praedas humiles. hac ipſe magiſtra
Das veniam victis: hac exorante calores
Horrificos, & quae numquam nocitura timentur
Jurgia, contentus ſolo terrore, coërces;
Aetherii patris exemplo: qui cuncta ſonoro
Concutiens tonitru, Cyclopum ſpicula defert
In ſcopulos & monſtra maris, noſtrique cruoris
Parcus, in Oetaeis exercet fulmina ſilvis.
Huic Divae germana Fides, eademque ſorori
Corde tuo delubra tenens, ſeſe omnibus actis

In-

viſumque frangit, & *citra morſum exanimat*. & cap. 40. *leonem* a cane Indico enarrat *fractum*. Pro *ardent* etiam *audent*, vel *gaudent* ſcripti nonnulli. fruſtra. Lib. I. in Rufin. 309. *Romanas ardet proſternere vires.* quae vera lectio. atque ita noſter, Statius, alii paſſim. HEINS. vide de verbo *frangere* ad Valer. Flacc. II. 459. eadem diverſitas erat in IV. Conſ. Honor. 318. ubi pro *fractis Dacis* vulgo erat *ſtratis*. Conſ. Mall. 301. *Herculei mallent fregiſſe lacerti.* vide & ad Lucan. III. 472. in Oxon. erat *confringere* a m. prim. pro *qui frangere*, & pro *tauros*, *carnes*. Ceterum puto Stat. II. Silv. V. quae eſt in funus Leonis manſueti, pugnam ejus cum Tauro intelligere, non cum Tigride, ut interpretes. nam vs. 7.

Occidis altarum vaſtator docte ferarum.

tigres *altae ferae* dici nequeunt, ſed Tauri, ut in Valerii Flacci loco II. 459. ab Heinſio adducto. *docte* ibidem non moverem, ſed cum Barthio callidum exponerem. evitabant enim cornua taurorum, & aſtu quodam in terga inſiliebant. hic vero videtur Leo a tauro fugiente forte ictu calcis aut alio modo occiſus. vid. vs. 16. BURM.

22. *Hac ipſa magiſtra Das veniam victis*] *Iſte* prim. Vatic. a manu prima, quae ſcriptura & in aliis multis exſtat. forte, *hac ſponte magiſtra Das veniam.* HEINS. *iſte* etiam Voſſian. Oxonienſis, & Lovan. & edit. Vicetin. ac Parmenſis. forte, *hac uſe magiſtra Da veniam.* ita apud Ovid. III. Amor. I. 38.

In me pugnaſti verſibus uſa meis.

ubi in Palat. & Scriver. erat *ipſa meis. da* eſt in Leid. in aliis, *dat*, & *coërcet.* ut & ed. Vicet. *das* & *coërcet* Parm. ſi *da* placet, tunc etiam *coërce* legendum. poſſet & legi, *hac quippe*, ut Heinſius olim conjecerat, nam *ſponte* & *magiſtra* ſibi adverſari videntur. BURM.

23. *Hac exhortante calores*] *exorante* undecim libri. vere. in primo Vaticano a manu prima, *exorare.* Epigr. de Apono:

Parcarumque colos exoratura ſeveras.

Silius Lib. XI. 551.

——— *nigroque undantia pectora felle*
Tandem tot titulis totque exorata tropaeis
Infelix muta.

quomodo eleganter codex Modii. Dauſquejus ſolens facit, qui obloquatur. HEINS.

24. *Horrificos*] *terrificos* Wolf. Oxon. ita variant codices apud Ovid. I. Met. 179. & Virgil. VIII. Aeneid. 431. BURM.

27. *Concutiens tonitru*] pulchre Statius de Domitiano,

——— *venturi fulminis ictus*
Horrentem, tonitru tantum, tenuique procella
Contentus monuiſſe fuit.

CLAVER. In Voſſiano adſcripſerat Gloſſator illa, quae & forte inde habuit Barthius, Perſii ex Sat. II. 24.

Ignoraſſe putas, quia cum tonat, ocyus ilex
Sulfure diſcutitur ſacra, quam tuque domusque?

in codice Leidenſi erat, *cuncta ſereno*. BURM.

Spicula differt] Soli Vicetini *defert*. DELR. *defert* etiam Oxon. & ed. Parm. vide ad Conſ. Mall. 296. non puto tamen *defert* hinc facile exturbandum. eſt enim idem quod torquet, mittit ab alto, ſed quae ab aliis transfert in ſcopulos &c. Ovid. V. Met. 90.

Intorquet jaculum, quod detulit error in Idam.

ſic apud Lucan. VII. 157. *Siphonas aquarum Detulit.* malebat etiam Heinſius *Cyclopia ſpicula*, ut I. de Rapt. 97. *quod non Cyclopia tela ſtringimus.* & ſupra II. in Eutrop. 377. BURM.

29. *Parcus in*] *Parcus* & Jun. *Parcus Oetaeis* Vicetin.

Fulmina] MS. meus, *ſpicula.* qua voce paulo ſuperius uſus fuit. DELR.

30. *Fides*] etiam perfidis praeſtanda, auctore B. Ambroſio. CLAVER. videtur Monachus, qui ſupra vs. II. gloſſam ridiculam adjecerat, hic cepiſſe *fidem* eo ſenſu, quo Theologi vulgo capiunt. nam adſcrip-

ſerat

Inſerit. haec nullo docuit liveſcere fuco;
Numquam falſa loqui, numquam promiſſa morari,
Inviſos odiſſe palam; non virus in alto
Condere, non laetam ſpeciem praemittere fraudi:
Sed certum mentique parem conponere vultum.
Occulto ſaevire vetat, prodeſſe remittit.
Haec & amicitias longo plus tempore firmat,
Manſuroque adamante ligat: nec mobile mutat
Ingenium; parvae ſtrepitu nec vincula noxae
Diſſolvi patitur, nec faſtidire priorem
Adlicitur veniente novo: benefacta tenere,

Reſ-

ſerat codici Voſſiano ad vs. 32. & ſeqq. *pro laude Theologiae.* deinde *Hinc Divae* Vicetin. & Parm. BURM.

Eademque ſorori] Sic in ora libri ſui magnus Scaliger, quod ſecutus Raphelengius, neque aliter octo ſcripti. hoc eſt eadem quae ſoror. vulgo *ſororis.* Ovid. Lib. I. Amor. Eleg. IV.

Vir tuus eſt epulas nobis aditurus easdem.

quae vera lectio ex ſcriptis, non *nobiscum.* Horat.

Invitum qui ſervat, idem facit occidenti.

hoc eſt idem quod occidens facit. HEINS.

32. *Inſerit*] *inſuit* Jun. *liveſcere fato* Lovan. a m. s.

34. *Odiſſe*] Praeſtat renuntiare amicitiam more majorum, & exemplo Germanici, ut eſt apud Suetonium. Honeſtius vero eſt offendere, quam odiſſe, clanculum ſcilicet. vide Tacitum. CLAVER.

35. *Praetendere*] Vetus liber, *ſpeciem promittere fraudi.* hinc conjicio legendum *praemittere.* DELR. *praetendere fraudi* Gyrald. cum Farneſiano, ut mox vs. 80.

Praetendens proprio nomen regale furori.

Aldus & ſcripti plerique, *praemittere*, quinque, *promittere*, duo, *committere.* HEINS. *praetendere* Vicetin. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. vid. Lib. I. 272. non caret ſua venere *praemittere*, quod fere omnes libri ſcripti & Aldus habent. ad fallendum enim aliquem nihil efficacius, quam antea humaniter & hilariter eum complecti, & ita praeſtruere dolos & fraudem, in Lovan. Leid. & Wolf. erat *altam ſpeciem*, ut de ſimulatione & diſſimulatione poſſet capi; ſed durius videtur, & *alto* praeceſſerat. Lib. II. in Eutrop. 31. de prodigiis futura ſignificantibus:

Scilicet haec Stygiae praemittunt ſigna ſorores.

IV. Conſ. Honor. 619. *praemiſſa futuris Dant exempla fidem.* Suet. Cal. LVIII. *praemiſſa vox*, & ita alibi. quare cum *praetendere* in hac re ſit verbum ordinarium, id a Gloſſatore fuiſſe explicationis loco adſcriptum puto, qui, ſi in textu illud fuiſſet, de *praemittere* numquam ſomniaſſet. BURM.

37. *Occulto ſaevire*] *ſervire* Oxon. Leid. ed. Vicet. & Parm. *ſermone* alter Leid. Barthius ſuſpectum habet verſum, & certe quid *prodeſſe remittit* ſit, neſcio. niſi *remittit* pro *permittit* interpreteris, ut Barthius obſervat aliquando ſumi, & docent Lipſius ad Tacit. I. Ann. 8. & III. 54. Gronov. IV. Obſ. 2. & ſaepe in Jure fieri notat Cujac. XXI. Obſerv. 29. & contra J. Gothofr. ad L. 3. C. Theod. de diverſ. Reſcript. in Mediceo erat *ſaevire negat*, quod ſaepe idem quod *vetat.* ut I. in Eutrop. 127. *caedere ligna culinae Membra negant.* vid. ad. IV. Conſ. Honor. 298. ubi Heinſius huc remittit lectorem, cum tamen hic nihil notavit. BURM.

38. *Haec & amicitias longo poſt tempore firmat*] Ita ſcripti plerique, niſi quod in primo Vaticano, *plus tempore firmat.* omnino elegantius, quam ſcripturam unus Petavianus, Bononienſis, & uterque Oxonienſis quoque agnoſcunt. HEINS.

40. *Ingenium parvae*] Sic bene cum ſcriptis Raphelengius & Barthius. HEINS. *parvo* Junt. Ald. Iſing. & aliae.

42. *Adlicitur*] Vetus liber, *Allectum.* ordo erit: nec patitur *allectum* priorem amicum ſibi, novo veniente, faſtidire. DELR. Locus corruptus. Gyraldinus cum tribus Mediceis & ſecundo Vaticano, *Illicitum.* puto, *Fit licitum.* Lucenſis cum primo & tertio Vaticanis, Oiſeliano, & novem aliis, *Illicitur.* unde olim *Ilicet adveniente* conjectabam. ſeptem *Allicitum.* quomodo & primus Vatican. pro diverſa lectione. undecim *Illicite.* tres *Allectum.* quod Scaliger probare viſus. unus, *Illectum.* prior Moreti, *Allicitus.* Fuit cum & *Neglectum*, vel etiam *Ejectum*, vel *Abjectum*, reponi debere opinarer. infra 148.

——— *neque enim neglectas pace cohortes*
Tum ditas, cum bella fremunt. HEINS.

Tenere] Scilicet memori mente, intelligere, quod mox *memor* firmat. ut Virgil. Eclog. IX. *numeros memini, ſi verba tenerem.* Stat. VIII. Theb. 509.

——— *teneo, aeternumque tenebo.*
Quantum haec dira manus, quoties ſudaverit aegis Iſta mihi.

vid. Cl. Graev. ad Cicer. pro Sylla cap. 18. BURM.

41.

Reſpuere offenſas facilis, pariterque minoris
Officii magnique memor, ſuperare laborat:
Utque hoſtes armis, meritis ſic vincit amicos.
Haec fovet abſentes; haec longe ſola remotis
Conſulit; haec nullis avidam rumoribus aurem
Pandit, ut ignarum numquam laeſura clientem
Inſidioſa tuos alienent murmura ſenſus.
Nec vivis adnexus amor meminiſſe ſepultos
Deſinit: in prolem tranſcurrit gratia patrum.
Hac tu Theudoſium, tenuit dum ſceptra, colebas:
Hac etiam poſt fata colis: nec pignora curas
Plus tua, quam natos, dederat quos ille monendos
Tutandoſque tibi. juſtos nimiumque fideles
Fama putat, qui, quum poſſent conmiſſa negare,
Maluerint nullo violati reddere quaeſtu.
At Stilichon non divitias, aurique relictum
Pondus, ſed geminos axes, tantumque reſervat
Depoſitum teneris, quantum Sol igneus ambit.
Quid non intrepidus credas, cui regia tuto
Creditur? hoc clipeo munitus Honorius altum
Non gemuit patrem; vitaeque & lucis in ipſo

43. *Facilis*] *faciles* Jun. Oxon. Leid. vid. II. in Eutrop. 341. & III. Conſ. Honor. 90.

44. *Laborat*] *Laboras* ſcripti nonnulli. forte, *laborans*. HEINS. Senſus obſcurior, quid, vel quem ſuperare laborat? an officia ſibi praeſtita? malim,

——— *ſuperare labore*,
Utque hoſtes armis, meritis ſic vincere amicos.

ita melius cohaerebunt omnia. *utque armis hoſtes* Ald. BURM.

47. *Avidam rumoribus*] Maecenas apud Dionem; *οὐ χρὴ πᾶσι τοῖς λεγομένοις πιστεύειν.* nam quis innocens erit; ſi accuſaſſe ſufficiet? ait ille apud Ammian. CLAVER.

48. *Et ignarum*] Vetus liber, *ut*, quod avide arripio. DELR. *ut* Raphelengius bene cum ſcriptis. HEINS. *ut* jam Aldus edidit. *ignavum* ed. Vicet. pro *Inſidioſa* Lovan. *Invidioſa*. *murmure* Oxon.

50. *Nec vivis annexus amor*] Libri quidam, *innexus*, *anixus*, *obnixus*. Putean. *amplexus*. Forte, *vivos amplexus amor*. ſed nil mutandum temere. HEINS. *Non vivis* olim editi.

51. *Gratia*] *gloria* Leid. *gratia fratrum* Oxon. a m. s. *deſinat* etiam prior Oxon.

52. *Theodoſium*] *Theudoſium* Ald. & Colin.

53. *Poſt fata*] *facta* Vicetin. *hanc etiam* Oxon.

54. *Ille monendos*] Duo, *movendos*. Med. *fovendos*. quod verbum amat noſter. ſic paulo ante, *Haec fovet abſentes*. ſed tamen mox habebis, *patriis gubernare Imperium monitis*. HEINS.

57. *Maluerint*] *Maluerunt* Farneſianus & Rottendorphianus. & *poſſint* paulo ante, non *poſſent* meliora exemplaria. HEINS. *poſſint* ediderunt Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. *qui ſe poſſent* Lovan. a m. prim.

60. *Depoſitum teneris*] At vero aliud quidam Graeculi & Hiſpani tradidere; aſſerentes Stilichonem inhiaſſe purpurae, Deuterius tamen, auctore Zoſimo, & alii quaeſtioni ſubjecti, nihil de Stilichonis conjuratione, quae objiciebatur, confeſſi, verberibus ad necem caeſi ſunt. atque in hanc rem B. Ambroſius: *Fides dicitur, quae vel mortua ſonum reddit. ac ſi non ſine gravi ſcelere minorum jura temerantur, quantò magis in filiis Imperatoris.* haec ſane dixit coram Stilichone, quaſi praeceptum. CLAVER. pro *teneris* Lucens. & viginti alii, *terris*. nil muto. HEINS.

61. *Tuto*] *tanto* Wolf.

63. *Non gemuit patrem*] *non gemuit preſtem* Leid. a m. pr. quod quid velit, non video.

Vitaeque & lucis in ipſo Limine] Ita Wolf. & alii, pro *Lumine*. vide ad Val. Flacc. I. 822. & ad III. Conſ. Honor. 10. ſed tautologum videtur *vitae & lucis*,

Limine, contemtus numquam dat jura ſubactis
Gentibus, & ſecum ſentit creviſſe triumphos.
Quem tu ſic placida formas, ſic mente ſevera,
Ut neque deſidiae tradas, dum pronus ad omne,
Quod libet, obſequeris; nec contra nixus ovantem
Confringas animum; ſecretus conſona regno
Ceu juvenem doceas, moles quid publica poſcat;
Ceu ſanctum venerere ſenem, patriisque gubernes
Imperium monitis; dominum ſubmiſſus adores,
Obſequiis moderere ducem, pietate parentem.
Hinc fuit, ut primos in conjuge diſceret ignes:
Ordirique virum, non luxuriante juventa,
Sed cum lege tori, caſto cum foedere, vellet.
Principe tu felix genero: felicior ille.

Te

lucis, quae unum & idem notant. Vellem MSS. auctoribus reſtituere, *vitaeque & laudis in ipſo Lumine.* ita apud Stat. Theb. IX. 22. *clarique hac laude fruuntur.* ita in MSS. vulgo *luce.* & apud Ovid. IV. ex Pont. VI. 9. *Fabiae lux maxime gentis.* alii codices, *laus.* in Oxon. erat hic *lumine.* ut etiam III. Conſ. Honor. 10. Burm.

64. *Contentus numquam*] Vetus liber & Vicetin. *contemtus numquam*, hoc eſt Honorius A. licet ejus foret aetatis, quae omnium ludibrio & injuriis eſt expoſita; cura tamen Stilichonis nemini umquam deſpectus, gentibus ſubactis imperavit. Delr. *contemtus*, non *contentus.* veram lectionem Raphelengius vidit, quae in ſcriptis exſtat melioribus. Heins. *contentus dat numquam* Jun.

65. *Sentit*] *ſenſit* Lovan. & duo Leid. *ſentit ſecum* Oxon.

66. *Mente ſevera*] *ſerena* Gyrald. Lucenſ. & tredecim alii. non probo. media Stilichoni mens inter placidam & ſeveram. Heins. *forma* & *ſerena* Wolf.

67. *Ad omne*] *ad omnem* Leid. *ad omen* Oxon. *quidlibet* Voſſ.

69. *Confringas*] *Conſtringas* edit. Vicetina. neſcio quid melius. nam *ovans* animus eſt laetus, exſultans, alacris, ut pueris fere eſſe ſolet. ita ſaepe apud Valer. Flacc. vid. Lib. I. 100. & IV. 342. *laetus ovat.* & idem *ovantes* vocat, qui magno clamore & impetu agunt. ut Lib. III. 692. hinc jam nimis remiſſos & laetitia ſolutos, ut amant loqui, *conſtringi* aptius dici puto, quam *confringi.* vide ad Ovid. Epiſt. XIII. Heinſii & noſtras notas. ſic Martial. IX. 29.
Solvere qui Curios Fabriciosque graves.
& ita paſſim *remiſſi* etiam dicuntur, ut mox 143. contra *conſtricta* frons, & *adſtricta* de ſeveris. vid. Petron. cap. CXXXII. & quae diximus ad Quinctil. XII. de Inſtit. Orat. 3. in fine. egregie huc facit locus Lib. I. de Rapt. Proſerp. 264. ubi pro *aeterno contriſtat frigore telas*, olim legebatur *conſtringit.* quod licet a gloſſatore poſſit videri profectum, docet tamen *conſtringi* ſignificare idem quod *contriſtare.* hinc *diſſolutus gaudio vultus* Petronio. Si qui tamen *confringas* praeferant, illi in Barthii notis reperient, quae eo faciunt, nec ego acriter pugnabo. Burm.

Secretus conſona regno] Sic Aldus & ſcripti plerique cum primo Vaticano, Lucenſi, & Gyraldino. quomodo & Cl. Gronovius in Obſerv. Lib. I. cap. 21. jam monuit legendum. novem *ſecreto.* ut prim. Vatic. a m. prim. novem, *ſecernis*, quod Barthius amplectebatur. vulgo, *ceu cernas.* mox *patriisque* & *obſequiis* meliores, non *patriſque* & *obſequio.* Heins. *ſectus* Wolf. pro *ſecretus.*

71. *Ceu ſanctum venerere ſenem*] B. Ambroſium intellige, qui magno affectu proſecutus eſt Stilichonem. ſane ſi diutius poſt mortem Theodoſii vixiſſet, mutuas tradidiſſet operas cum Stilichone in fovendo ac regendo Honorio, ſed maturius deceſſit. unde Stilicho dixiſſe fertur (ait Paulinus) tanto viro recedente de corpore, interitum imminere Italiae. obiit vero ante bellum Gildonicum, quod fuit triennio poſt mortem Theodoſii. Hic ſane perſpicio magnum Stilichonem quaſi paedagogum Principis egiſſe, quod munus καλὸν ἔργον καὶ λαμπρὸν ἔχειν, ait Plutarchus, quamvis aliter ſentiant paraſiti ac tenebriones. Claver.

72. *Submiſſus*] *ſubnixus* Lovan. Jun. Leid. Wolf. pro *ceu* utroque loco quidam codices *ſeu.* *quod juvenem* Oxon. *Cum ſanctum* idem. *moderare* etiam Jun. Leid. Oxon. Lovan.

74. *Hinc fuit*] *Sic fuit* prim. Vatic. & ſex alii. Heins.

Diſceret] Manus docta in ora editionis Vicetinae,

Te ſocero. fratrem levior nec cura tuetur,
Arcadium: nec, ſi quid iners atque inpia turba,
Praetendens proprio nomen regale furori,
Audeat, adſcribis juveni. diſcordia quippe
Quum fremeret, numquam Stilichon ſic canduit irâ
Saepe laceſſitus probris, gladiisque petitus,
Ut bello furias ultum, quas pertulit, iret
Inlicito, cauſſamque daret civilibus armis.
Hujus fulta fide, mediis diſſenſibus aulae,
Intemeratorum ſtabat reverentia fratrum.
Quin & Sidonias chlamydes, & cingula baccis
Aſpera, gemmataſque togas, virideſque zmaragdo
Loricas, galeaſque renidentes hyacinthis,
Geſtatoſque patri capulis radiantibus enſes,
Et vario lapidum diſtinctas igne coronas,
Dividis ex aequo: ne non Auguſta ſupellex,
Ornatuſque pares geminis heredibus eſſent.
Mittitur & miles, quamvis certamine partes
Jam tumeant. hoſtem muniri robore mavis,
Quam peccare fidem: permittis juſta petenti,

Id-

nae, *duceret* adſcripſerat. eadem varietas II. in Eutrop. 4. & II. de Rapt. 368. & alibi. hic tamen nihil novo. BURM.

79. *Aut inpia*] *atque inpia* ex ſcriptis & Aldo reſtituit Heinſius.

81. *Adſcribit juveni*] *adſcribi juveni* Colin.

82. *Quum fremuit*] *Fremeret* libri plerique. ſed *fremuit* exſtat in prim. Vatic. excerptis Laeti, & ſex aliis. deinde pro *Stilichonis* prim. Vatic. & alii multi *Stilicho ſic*. nihil ergo opus Raphelengii conjectura, *laceſſiti* & *petiti* pro *laceſſitus* & *petitus* reponentis. fruſtra ille etiam ſecutus Iſingrinianum, *odiisque* pro *gladiisque*, quod & in quatuor noſtris exſtabat. Fruſtra Barthius Raphelengianae lectioni ſubſcribit, & *laceſſiti* ac *petiti* in ſecundo caſu approbat. male idem *Stiliconia ira* reponebat. nam τὸ *ſic* neceſſarium eſt, cum τὸ *ut* ſubſequatur. HEINS. manus docta in ora Vicetinae editionis *Confremuit*. *fremeret* Wolf. ſic *bella fremere* infra vs. 149.

84. *Pertulit*] *pertudit* Wolf.

85. *Cauſſamque daret*] *metamque dedit* Lovan. a m. prim. *cauſſamque dedit* Voſſ. & Leid. duo.

86. *Cujus fulta fide*] *Hujus* princeps Vaticanus, & decem praeterea. HEINS. *quojus ſtulta fide* Vicetin. *cujus ſtulta* Wolf. Parm. *ſtulte*.

90. *Renidentes hyacinthis*] *redundantes* prim. Vatic. & ſex alii. non placet. infra in Epigr.
Dumque auro phalerae, gemmis dum frena renident.
pro *ſmaragdis* rectius Lucenſis *ſmaragdo*, & a manu prima ſecundus Vatic. ita Juvenal. Sat. V. 38. *inaequales beryllo phialas.* quae vera lectio. HEINS. *maragdum* Leid. *renidentesque hyacinthos* Oxon. alter.

91. *Capulis*] Libentius legerem ex veteri libro *capulis.* nam veteres manubrium gladii auro circumdare ſolebant, ut indicat Alcaeus: *ἐλεφαντίναν λαβὰν τῶ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων.* DELR. *Capulis* optimus liber, quod rectum puto; non enim hic de ſcapulis Theodoſii, ſed de enſibus, quorum capuli fuerunt gemmis radiantes ac pretioſi, quin etiam digni, qui in diviſionem hereditatis venirent. CLAVER. Multi etiam codices, *patri*, vel *patris*. *ſcapulis* edit. Vicet. & Parm. Ald. & aliae *patri ſcapulis.*

93. *Dividis ex aequo*] vide ad Petron. cap. XI. *ſic dividere cum fratre nolito.* quae curis ſecundis plenius inluſtrabimus. BURM.

Auguſta] *anguſta* Jun. & Oxon. *nec non* Wolf.

95. *Certamine partes*] *certamina partis*, vel *certamine*, & *timeant* Oxon. *tumere* illuſtravimus ad Ovid. Epiſt. VII. 121. *bella tument.* vid. & ſupra bell. Gild. 330. BURM.

97. *Quam peccare fide*] Sic quidam veteres, plerique tamen *fidem.* quatuor, *ſpectare fidem.* Aldus cum ſchedis Gudianis *violare fidem. peccare fidem* probum eſt. peccat fides, quae non praeſtatur. mox lege, *quicquid fuerit* vel contra libros. HEINS.

re-

Idque negas ſolum, cujus mox ipſe repulſa
Gaudeat, & quidquid fuerat deforme mereri.
Omnes praeterea, puro quae crimina pellunt
Ore Deae, junxere choros, unoque receptae
Pectore diverſos tecum cinguntur in uſus.
Juſtitia utilibus rectum praeponere ſuadet,
Communesque ſequi leges, injuſtaque numquam
Largiri ſociis: durum Patientia corpus
Inſtruit, ut nulli cupiat ceſſiſſe labori:
Temperies, ut caſta petas: Prudentia, ne quid
Inconſultus agas: Conſtantia, futile ne quid
Infirmumque geras. procul inportuna fugantur
Numina, monſtriferis quae Tartarus edidit antris.
Ac primam ſcelerum matrem, quae, ſemper habendo
Plus ſitiens, patulis rimatur faucibus aurum,
Trudis Avaritiam: cujus faediſſima nutrix
Ambitio, quae veſtibulis foribusque potentum
Excubat, & pretiis commercia paſcit honorum,

Pul-

recte Heinſius, & ita Wolf. ſic *labare fidem*, *ſtare* &c. paſſim dicitur, ut videre eſt ad Petronii *male ambulantem fidem* cap. XII. in notis doctorum virorum. BURM.

98. *Ipſe repulſa*] *ipſa repulſa* Vicetin. Parm.

100. *Quae crimina pellunt*] Sex ſcripti *poſcunt*, hoc eſt provocant, vel impetunt, ut gloſſa unius Petaviani. vide notas ad Lib. II. in Rufin. 302. unus Mediceus, *poſito quae crimina poſcunt. pellunt* *Orbe* etiam pro *Ore* ſecundus Vaticanus. non male. mox *junxere choros* Raphelengius. confirmant veteres plerique; doctiſſimus tamen Gronovius ad Silvas Statii Diatribes cap. L. *vinxere* eſt ſecutus. HEINS. *Ore* vel *Orbe* vix placent; ſed ex ultima voce conjicio ſcriptum fuiſſe *Corde*. ita paſſim *pura mens*, *purum pectus*, &c. occurrunt. quae exemplis illuſtrare nihil adtinet. *purum os* magis de pudico dicitur, ut contra *inpurum* ejus, qui turpia patitur. vide ad Petronium. *poſſunt* Wolf. a m. prim. BURM.

101. *Vinxere choros*] vetus liber, *junxere*. DELR.

102. *Cinguntur*] *coguntur* Oxon. a m. prim.

105. *Largiri ſociis*] τὸ *ſociis* haud placet. forte, *largiri facilis*. Adeantur, quae notamus III. Conſ. Honor. 90. vel *Largiri obſequiis*. HEINS. Neſcio cur *ſociis* diſpliceat. intelligit clientes, amicos, qui quotidie erant cum Stilichone. ut II. in Rufin. 76.

Stipatur ſociis, circumque armata clientum
Agmina &c.

& mox v. 251. *Ite mei quondam ſocii.* & ita centies. non ergo leges violare in gratiam amicorum, & illis injuſta addicere ait poëta. BURM.

160. *Cupiat ceſſiſſe labori*] *cupias* ſec. Vaticanus, & Mazarinianus cum Oiſeliano. HEINS. & ita Voſſian.

110. *Edidit*] *abdidit* Junian. non male. ſed *edidit*, protulit ex antris in urbem, ut corrumperet mores. BURM.

111. *At primum ſcelerum matrem*] *Ac primam* ſcripti. mox, *fidiſſima matrix* Aldus, & manu exarati ſex. quod conveniens nutrici epitheton. prior Moreti *ſaeviſſima*. HEINS. vide ad Lib. I. in Rufin. 304. *Ac primum* Lovan. Oxon. ed. Vicet. *At primam* Parm. *faediſſima* Iſingr. Gryph. & aliae cum multis ſcriptis, quod Heinſius iterum codici ſuo adſcripſerat, repudiato τῷ *fidiſſima*. BURM.

115. *Poſcit honorum*] *paſcit* undecim libri cum primo tertioque Vaticanis. optime. ſic apud Silium Lib. XIII. 358.

——— *domibus deprompta talenta*
Paſcere longinquum non deficientia bellum.

ſimilis error apud eumdem Silium III. 202. ubi *depoſcat* pro *depaſcat*. Idem libr. XIV. *paſcere bella ruinis*. vide quae noto III. Conſ. Honor. 101. Congeſſit nonnulla de eleganti uſu hujus verbi Barthius curis ſecundis ſupra hoc libro vs. 14. HEINS. *paſcit* Parm.

118. *Verterat uſus*] ſic recte meo judicio Raphelengius. ſcripti tamen omnes, Pricaeano excepto, *uſum*. monui libro I. in Eutrop. 499. ſi vulgatam lectionem ſequamur, malim, *quae jam firmaverat uſum*.

Pulſa ſimul. nec te gurges corruptior aevi
Traxit ad exemplum: quod jam firmaverat annis
Crimen, & in legem rapiendi verterat uſus.
Denique non dives ſub te pro rure paterno,
Vel laribus, pendet: non inſidiator oberrat
Facturus quemcumque reum: non obruta virtus
Paupertate latet. lectos ex omnibus oris
Evehis, & meritum, non quae cunabula, quaeris;
Et qualis, non unde ſatus. ſub teſte benigno
Vivitur: egregios invitant praemia mores.
Hinc priſcae redeunt artes: felicibus inde
Ingeniis aperitur iter, deſpectaque Muſae
Colla levant; opibusque fluens & pauper eodem
Nititur ad fructum ſtudio: quum cernat uterque,

Quod

uſum. avaritia ſcilicet, nam *qui* in multis codicibus. *gurgitem avaritiae* Prudentius quoque dixit Hamartig. HEINS. *uſus* recte. *uſus verterat crimen in legem*, id eſt, quotidiano uſu jus factum erat rapiendi, quaſi liceret per leges rapere. vide ad Petron. cap. LXXVIII. ad Albinov. in Druſ. 54. & ad Quinctil. Declam. XII. cap. II. *firmaverit* & *verterit* duo libri. *formaverat* Lovan. BURM.

120. *Vel laribus pallet*] *pendet* primus Vatic. & duodecim alii. opinor pro *pendit. pendit*, damno vel poena afficitur. HEINS. *pendet* mihi unice placet, & capiendum eo ſenſu, quo apud Sueton. Claudius cap. IX. dicitur, *lege praediatoria venalis pependiſſe ſub edicto Praefectorum aerarii.* ubi plura diximus. ſimilis diverſitas in his verbis apud Stat. X. Theb. 925. *dubio pro fulmine pendant.* ubi alii codices *pallent.* Schottus vero II. Obſerv. 55. ex ſuo codice ita legit:

——— *ſub te pro rure paterno*
Pallet, vel laribus non inſidiator oberrat.

pallet credo petitum ex Lib. III. de Laud. Stilich. 100. *aberrat* Vicet. Parm. BURM.

121. *Facturus quemcumque reum*] *Fracturus* primae edd. Junian. Oxon. Pricaean. & Petav. bene. ſupra Lib. I. 361.

Fracturumque reos humili ſub judice vultus.

poſſet tamen & legi *Acturus. reum agere* elegans & Latinum. HEINS.

123. *Et nusquam meriti*] Hoc ſane non ſatis intelligendo conſequi poſſum. quare mihi quidem paulo magis arridet veteris libri lectio, *& meritum, non quae.* DELR. *meriti cunabula* mutare non ſuſtinui, quamvis liber quidam, *meritum, nunquam cunabula.* Cujacius vero e veteri codice, *meritum, non quae cunabula.* ſed recepta lectio magis poëtica, minusque ſapit conjecturam. Ergo *meriti*, id eſt ejus qui meritus eſt honoris gradum. ſic in Laud. Seren. 181.

Saepe duces meritis bello tribuere coronas.

& paulo poſt v. 195. *Ut ſemper merito*, vel *meriti*, id eſt virtutis. Auſonius de Severo Imp. *Punica origo illi, ſed qui virtute probaret Non obſtare locum, cum valet ingenium.* CLAVER. *Et meritum, non quae cunabula, quaeris* Delrii codex, & Cujacii apud Claverium. ille tamen vulgatum, *& nunquam meriti cunabula* perperam probat. quod in primo Vaticano plurimisque praeterea ſcriptis exſtabat. alter ejusdem, *& meritum numquam cunabula* cum duobus Pulmannianis & quatuor noſtris, quod & Raphelengius ſecutus. duo, *meriti non quae.* Lectio, quam exprimendam curavimus, a Lucenſi, Gyrald. & octodecim aliis confirmatur, etiam a ſchedis Gudianis. mox malim, *Et quales, non unde ſati*, ut ad τὸ *lectos ex omnibus oris* referatur, quamquam ſcripti cum editis conſtanter, *Et qualis, non unde ſatus.* HEINS. *Emeriti numquam venabula* Oxon. *Evebis, & non quae meriti cunabula* Ald. ſed Vicetina *meritum, numquam cunabula. & meriti numquam cunabula* Parm.

127. *Muſae Colla levant*] Henricus tertius Galliae Sarmatiaeque Rex, circa annum 1580. cum ſuis lectoribus ſalarium amplius annuiſſet, hunc meruit Anagr. *Erexi artes hujus ſeculi, quas alam regali vena.* ſcitum eſt vero ſeclum ex vet. inſcript. CLAVER.

129. *Nititur ad fructum ſtudio.*] Nihil quidem temere muto, ſed tamen τῷ *niti* melius conveniret *ſtadio*, ſi addicerent MSS. Cicer. III. de Offic. 10. *qui ſtadium currit, eniti & contendere debet, quam maxime poſſit, ut vincat.* ſic *ſtadium* pro *ſtudio* reddidit

Quod nec inops jaceat probitas, nec inertia ſurgat
Divitiis. nec te jucunda fronte feſellit
Luxuries, praedulce malum, quae dedita ſemper
Corporis arbitriis hebetat caligine ſenſus,
Membraque Circaeis effeminat acrius herbis;
Blanda quidem vultus, ſed quo non taetrius ulla
Ultrices fucata genas, & amicta doloſis
Illecebris, torvos auro circumlinit hydros.
Illa voluptatum multos innexuit hamis:
Te numquam conata capit. non prava libido
Stupris advigilat: non tempora ſomnus agendi
Fruſtratur: nullo citharae convivia cantu,
Non pueris laſciva ſonant. quis cernere curis
Te vacuum potuit, quis tota mente remiſſum,
Aut indulgentem dapibus, ni cauſſa juberet
Laetitiae? non indecores aeraria laſſant

Ex-

didit Propertio Lib. III. XX. 25. elegantiſſimus Broukhuſius. *fructus* vero hic eſt praemium laboris eruditi, quod inter ſe contendentes, & idem ſtadium decurrentes, pauper & dives, reportare cupiunt. paulo ante dixit, *invitant praemia mores.* ita Ovid. Lib. II. ex Pont. III. 15. *detrahe menti Spem fructus avidae.* antea dixerat, *recte facti ſi praemia deſint.* & Ep. XX. 67.

——— paſſo ſua praemia dentur.
Cur ſuus a tanto crimine fructus abeſt?

cum cernit Jun. & Oxon. BURM.

132. *Dedita*] *debita* Lovan.

135. *Blanda quidem vultus*] Ita libri plurimi. *vultu* minus bene vulgo. *tetrius* etiam, non *tetrior*, iidem. & pro *Interius*, Gyrald. Lucenſ. & ſeptem alii, *Ultrices.* bene. pro *fucata* plerique *fuſcata.* tres, *fulcata.* unus, *ſignata. blanda vultus*, ut bell. Gild. *nec flammea vultum.* ſic *gratus ora* apud Silium XII. 227.

Dilectus Poeno Cinyps, quo gratior ora
Non fuit.

Ita bene ſcripti. Lib. XVI. 486.

Omnes primaevi flaventiaque ora decori.

ſic & paulo poſt apud noſtrum vs. 275. legendum, *tetrica nec Pallade vultum Inferior, nec Marte minor. Illyricas genas* Helmaeſtadienſis. HEINS. Ita & Gronov. ad Stat. Diatr. cap. 38. & Schott. II. Obſ. 55. *blanda quidem virtus* Oxon. *Illyricas fuſcata* Wolf. *fuſcata* etiam duo Leid.

136. *Fucata*] Meus MS. *fuſcata.* idem *ſtupris advigilat.* DELR.

137. *Auro circumlinit hydros*] Iſingrini codex, Gyrald. aliique nonnulli, *circumligat.* quidam, *circumluit*, *circumfluit*, *circumvenit.* ſed perperam. Adeantur quae notamus ad Art. Amat. Naſon. Lib. III. vs. 232. HEINS. Adſcripſerat etiam olim codici ſuo Heinſius, *tortos hydros.* vid. ad Lib. I. in Ruſin. 66. *lauro circumfluit* etiam Leid.

139. *Capit*] *rapit* Junian. & Oxon. ſed ſupra *feſellit* dixit, ideo nil movendum. ceterum illud *conata* vix placet, nec etiam ut explicat Barthius. *parva libido* Vicetin. BURM.

140. *Stupris advigilat*] *Advigilat ſtupris* Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Colin. & aliae.

Non tempora ſomnus agendi Fruſtratur] *Fraudatur* codex Patavinus. forte, *Furatur.* ita & *fures temporis amicos* dicebant. vulgata tamen ſcriptura inconſulte non eſt ſollicitanda. HEINS. *nec tempora* Leid.

141. *Citharae*] Sidon. de Theodorico: *Nullus inter coenam lyriſtes, illic nec organa hydraulica ſonant.* CLAVER.

142. *Non pueri*] *Pueris* ſex libri, ut ad convivia referatur. HEINS.

145. *Laetitiae*] Heinſius in ora codicis, *Laetitiam.*

Aeraria laſſant] Vetus liber, *laxant.* itaque, quod & alias ſemper facio, veterum cum non inconcinna eſt MSS. ſcriptura, eos ſequar, idem mihi nunc uſu venit. DELR. *laſſant* vel *caſſant* duo Oxon. & Voſſ. a m. prim. *Laxant* Voſſ. Jun. Wolf. edd. Vicet. & Parm.

147.

Expenſae: parvo non inproba litera libro
Abſentum condonat opes. a milite parcus
Diligeris. neque enim neglectas pace cohortes
Tunc ditas, quum bella fremunt. ſcis nulla placere
Munera, quae metuens illis, quos ſpreverit, offert
Serus, & incaſſum ſervati prodigus auri.
Antevenis tempus, non exſpectantibus ultro
Munificus, menſaeque adhibes, & nomine quemque
Conpellas, clari, ſub te quod geſſerit olim,
Admonitos facti; figendaque ſenſibus addis
Verba, quibus magni geminatur gratia doni.

147. *Condonat*] De his proſcriptionis tabulis Cicero in Verrem: *ut liberis ejus bona eriperes, & cui tibi commodum eſſet, condonares.* DELR. *condemnat* prima editio. unus Mediceus, & prior Leidenſis. placet. Pricaeanus, *commendat* vel *condemnat.* pro *ſpreverit* paulo poſt *ſpreverat* Lucenſ. Vatic. & alii nonnulli. & deinde *geſſerit* pro *geſſerat* meliores. HEINS. Mihi *condonari* rectius opes, quam *condemnari* videntur dici. *abſentem* Junt. Ald. Colin. *ne laetas pace* Jun. *quos preſſerat* Oxon. *quos ſpernit & offert Servus*, Jun. *qui metuens* marg. Marcil. *a milite partus*, & *neglecta pace* Wolf.

149. *Tum ditas*] At Nemeſis voluit, ut Heliocrates quidam, caeſo Stilichone, omnium facultates, quos ille evexerat, mandato principis publicaret. vid. Zoſ. CLAVER.

155. *Admonitor facti*] Sic Gyraldinus. caeteri omnes, *Admonitum*, niſi quod prior Moreti, *Admonitu.* HEINS. Malim *Admonitos*, ut ſolent loqui veteres, *quemque admonitos.* vid. Heinſ. ad Ovid. Lib. V. Met. 214. & 402. ubi *nomine quemque vocatos* legit. vide illic plura. *quod ſub te* Ambroſ. Jun. Oxon. pro *figendaque*, *fingendaque* Jun. Oxon. Leid. BURM.

156. *Geminatur gratia doni*] Symmachus ad Stilichonem: *Nihil ad integrandas hominum fortunas virtutibus tuis promtius, novos beneficiorum gradus invenis; inconſtantem putas amorem, qui incrementum non capit; tu inſtrumentum boni ſeculi; tuae familiae debetur, quidquid ſinguli ſumus.* CLAVER. *geminetur* rectius ſcribas. deinde prim. Vatic. & Pricaeanus a manu prima, *nodi* non *doni.* quae ſcriptura & in Regio codice exſtat & Oiſeliano. etiam pro diverſa lectione in tertio Vaticano. *nodum* dixit pro vinculo & nexu. *animi vinclum nexusque fideles* Licentio ad Auguſtinum. Feneſtella apud Fulgentium de antiquo ſermone in *vadatur*: *apud quem vadatus amicitiae nodulo tenebatur.* Jethaldus Monachus Cluniacenſis:

Qui tibi praecipui nodis jungebar amoris.

nodus Veneris apud Naſonem, quod Maroni *Veneris vinculum.* *nodus amicitiae* Ciceroni de Amicitia: *Atque etiam mihi quidem videntur, qui utilitatis cauſſa fingunt amicitias, amabiliſſimum nodum amicitiae tollere.* Noſter Idyl. V. 36. de Magnete,

Ille laceſſitus longo ſpiraminis aeſtu
Arcanis trahitur gemma de conjuge nodis.

multa ad rem toto illo carmine. *vincula* dixerat jam ſupra noſter hoc ipſo libro vs. 39.

Haec & amicitias longo plus tempore firmat,
Manſuroque adamante ligat: nec mobile mutat
Ingenium: parvae ſtrepitu nec vincula noxae
Diſſolvi patitur.

nectere amicitias Conſ. Mall. Theod. *nodus cognationis* etiam videtur revocandus IV. Conſ. Hon. 45.

Haec tamen innumeris per ſe quaeſita tropaeis
Non generis nodo, non ambitione petitus.

ſic caſtigandum videtur. HEINS. Sed hic *doni* retinendum puto. nam munera commendabat verbis, ut Terent. dicit Eunuch. II. I. ita Frontin. III. 16. I. *& ſuper verborum honorem equo quoque donavit.* Ovid. II. ex Pont. II. 19.

Atque ita victorem, cum magno vocis honore,
Bellica laudatis dona dediſſe viris.

ſic Scipio apud Livium XXX. 15. *Maſſaniſſam Regem appellatum eximiisque ornatum laudibus, aurea corona, aurea patera &c. donat, addit verbis honorem &c.* ex more ergo Ducum Stilichonem milites donantem & ſimul laudantem exhortantemque deſcribit, unde duplex gratia dono addebatur. *nodus* fluxit a librario. quem & IV. Conſ. Hon. 46. Heinſius ſubſtituit *dono.* & apud Sil. II. 78. meliori certe ſpecie. *magnum* praeterea *donum* mihi ſimplicius videtur dictum, quam *magnus nodus.* de *nodo amicitiae* diximus ad Petron. cap. LXXX. & vulgo in hanc rem obvia ſunt plurima. BURM.

Nec, ſi quid tribuas, jactatum ſaepius idem
Exprobrare ſoles: nec, quos promoveris, alto
Turgidus adloqueris faſtu: nec proſpera flatus
Adtollunt nimios. quin ipſa ſuperbia longe
Diſceſſit, vitium rebus ſollemne ſecundis,
Virtutumque ingrata comes. contingere paſſim
Adfarique licet. non inter pocula ſermo
Captatur; pura ſed libertate loquendi
Seria quisque jocis nulla formidine miſcet.
Quem videt Auguſti ſocerum regnique parentem,
Miratur conviva parem; quum tanta poteſtas
Civem lenis agat. te doctus priſca loquentem,
Te matura ſenex audit, te fortia miles:
Adſperſis ſalibus, quibus haud Amphiona quisquam
Praeferat Aonios meditantem carmine muros:
Nec velit Orphêo migrantes pectine ſilvas.
Hinc amor, hinc veris, & non fallacibus, omnes
Pro te ſolliciti votis: hinc nomen ubique
Plauſibus, auratis celebrant hinc ora figuris.
Quae non incudes ſtreperent? quae flamma vacaret
Fabrilis? quantis fluerent fornacibus aera,
Effigies ductura tuas? quis devius eſſet

An-

157. *Nec ſi quid*] *ne quid ſi* Vicet. & Parm.

159. *Turgidus*] *Turbidus* Wolf. Lovan. duo Leidenſes. *ultro Turgidus* Oxon. *proſpera faſtus* Junian.

161. *Diſceſſit*] *Deceſſit* Junian.

162. *Ingrata*] Olim conjecerat Heinſius *ignava*. deinde *conjungere* Leid.

163. *Adfarique licet*] *datur* unus Ambroſ. & Medic. ut apud Virg. *datur ora tueri*. HEINS.

167. *Parem*] *patrem* Wolf.

171. *Aonios meditantem carmine muros*] Typographi ſic reponentes ad vulgatam de Thebarum exſtructione fabulam alluſerunt; ſed in veteri libro invenio *Aonias m. c. Muſas*, qua lectione nihil dilucidius, nihil perſpicuum magis. DELR. Multi ex noſtris, *Aonias Muſas*, quomodo ex ſuis Delrius & Schottus legendum contendunt. perperam. vidit & veram ſcripturam Gronovius Diatr. Stat. cap. 50. Statius Theb. I. 9.

——— *quo carmine muris*
Juſſerit Amphion Tyrios accedere montes.

Lib. II. 454.

——— *alio tibi carmine muros*
Amphion auditus agat.

Lib. X. 869.

——— *faciles carmenque imbelle ſecuti*
Et mentita diu Thebarum fabula muri.

Silius Lib. XI. 443.

Exaudita chelys lapidem teſtudine felix
Ducere, & in muros poſuiſſe volentia ſaxa.
Haec Amphionio vallavit pectine Thebas.

ita verſus iſti ex antiquo codice legendi. HEINS. *modulantem* Jun. Oxon. ſollemni varietate. *carmina* etiam Oxon. prior. ſed veram lectionem Heinſius exhibuit. adde & Stat. III. Silv. I. 16 IV. Theb. 358. VIII. 232. 547. & alibi. *carmine ſilvas* alios legere Barthius monet. *aut Amphiona* Vicet. Parm. BURM.

173. *Fallentibus omnes*] *fallacibus* cum ſcriptis Raphelengius. bene. HEINS. vide I. in Ruſin. 290.

177. *Quae ſufficerent*] hoc Colinaeus primus invexit, idque illum ſecuti Typographi retinuerunt, cum in antiquioribus excuſis atque membranis, *quantis fluerent*, contineatur. DELR. *Quantis fluerent fornacibus aera* Raphelengius cum manu exaratis plerisque, ac primis editionibus. bene. nec

car-

Angulus, aut regio, quae non pro numine vultus
Dilectos colerent, talem ni ſemper honorem
Reſpueres? decus hoc rapiat, quem falſa timentum
Munera decipiunt, qui ſe diffidit amari.
Hoc ſolus ſpreviſſe poteſt, qui jure meretur.
  Undique legati properant, generique ſub ore
In tua centenas aptant praeconia voces:
Grates Gallus agit, quod limite tutus inermi,
Et metuens hoſtile nihil, nova culmina totis
Aedificet ripis, & ſaevum gentibus amnem,
Thybridis in morem, domibus praevelet amoenis.
Hinc Poeni cumulant laudes, quod rura tyranno
Libera poſſideant. hinc obſidione ſolutus
Pannonius, potorque Savi, quod clauſa tot annis
Oppida laxatis auſus jam pandere portis,
Rurſum cote novat nigras rubigine falces.

Exe-

carpi a Cl. Barthio hac de cauſſa curis prioribus debuit. Rutilius Lib. I. Itiner. 353.

Non Biturix largo potior ſtrictura camino
Nec quae Sardoo ceſpite maſſa fluit.

ſic iſta capienda, quae interpretes aſſecuti non ſunt. vide notas Lib. I. de Rapt. 241. HEINS. Non Colinaeus alteram lectionem invexit, ſed jam Aldus & Iſingr. & alii ante eum. male Barthius dicit ſe cum Scaligero ſcribere, *quantis fluerent incudibus aera*. BURM.

179. *Pro numine*] *pro munere* Leid. Lovan. *promittere* Jun. & *coleret* Jun. Oxon. duo. *qua non pro numine* Barth. ed. prim. *quem non* Vicetin.

182. *Decipiunt*] *deſpiciunt* Oxon.

185. *Centenas aptant*] Aptum quidem hoc huic eſt loco, ſed a neſcio quo intruſum. ego *optant*, veterem videlicet librorum ſcripturam, repreſentem. DELR. *optant* Delrius & Schottus ex ſuis libris, quod & multi ex noſtris confirmant. nihil magis obvium apud poëtas, quam ut laudaturi aliquem, centum aut mille linguas exoptent. hoc tamen loco nihil auſim mutare. pro *milite* mox recte *limite* Raphelengius. codices ſcripti confirmant. ſic in Hiſtoria Auguſta paſſim, *limes Transrhenanus, Orientalis, Scythicus, Libycus, Illyricianus, Thracius, Rhaeticus, Africanus*, & ſimilia. *limes Heſperius* IV. Conſ. Honor. 129. ex optimis membranis. HEINS. *optant* Wolf. a m. prim. *limine* cod. Barth. & pro diverſa lectione duo Oxon. *lumine* Junian.

187. *Totis*] In veteri libro *tectis*, ut ripae pacis otio vel arboribus conſitae, vel domibus aedificiisque variis completae fuerint. DELR. *tectis* Delrii liber, & unus Ambroſianus. Pricaeanus, *notis*. Fortaſſe *tutis*. ab hoſtili ſcilicet incurſu. ſupra habuimus,

Tuta quod imbellem miratur Gallia Rhenum.

ſed nil temere immuto. HEINS. *totis* retinendum; ſed non explicandum cum Paraphraſte *omnibus litoribus*. forte reſpiciens infr. vs. 254. ubi *litore toto*. non enim hic de mari agitur, ſed de aedificiis in ripa Rheni. ſed debet capi *totis*, id eſt, quantum decurrit, extenditur Rhenus. nos Belgae diceremus, *langs den Rhyn*. ut Florus II. 16. *Critolai manum Metellus Conſul per patentes Elidis campos toto cecidit Alpheo*. & III. 4. *Minucius toto vaſtavit Hebro*. Virgil. IX. Aeneid. 245. *totum cognovimus amnem*. Statius Lib. VII. 420.

——— *gemini maris incola narrat*
Thebanum toto planxiſſe Palaemona ponto.

ubi malim *accola*, quia opponitur *agricolis*. mox vs. 254. *ne litore toto*. &c. ubi etiam Heinſius *tuto*. ſed non opus. & hic modo praeceſſit *tutus*. BURM.

189. *Praevelet amoenis*] *Praevallet* ſcripti aliquot. ne id quidem male. HEINS. *praevellet* Parm. *pervellet* ed. Vicet. ita *velare* & *vallare* II. in Rufin. 465. ita *praetexta litora villis*. vid. ad Ovid. I. Art. 255. BURM.

190. *Laudes*] *grates* Oxon. pro varia lectione.

192. *Savi*] *Sani* Jun. Oxon. Leid. *Fanni* cum gloſſa *Padi* cod. Barth. *potorque ſuam* Wolf. a m. prim. *qui clauſa* Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. & ſcripti aliquot.

194. *Novat*] *novas*, & mox *cogis* Oxon. vide ad Silium.

Nigras rubigine falces] Unus Medic. *rubras*. *ru-*

beas

Exeſosque ſitu cogit ſplendere ligones:
Agnoſcitque caſas, & collibus oſcula notis
Figit, & inpreſſo glebis non credit aratro.
Exſectis, inculta dabant quas ſecula, ſilvis
Reſtituit terras, & opacum vitibus Iſtrum
Conſerit, & patrium vectigal ſolvere gaudet,
Inmunis qui clade fuit. te ſoſpite fas eſt
Vexatum laceri corpus juveneſcere regni.
Sub tot Principibus quaecumque amiſimus olim,
Tu reddis. ſolo poterit Stilichone medente
Creſcere Romanum vulnus tectura cicatrix:
Inque ſuos ſines tandem redeunte colono,
Illyricis iterum ditabitur aula tributis.
Nec tamen humano cedit coeleſte favori
Judicium, cingunt Superi concordibus unum
Praeſidiis, hoſtesque tuos aut litore produnt,

Aut

beas pro diverſa lectione primus Vaticanus. Forte, *ſcabras rubigine falces.* quod proprium rubigini epitheton. tamen Lucano *nigra rubigo.* qui dixerat Lib. I. 243. *ſcabros nigrae morſu rubiginis enſes.* ſic & *obſcuram rubiginem* Propert. II. Eleg. XXV.

Sed tamen obſcura teritur rubigine mucro
Ferreus.

ita codices nonnulli ſcripti cum primis editionibus. niſi mavis *Sed tamen & ſcabra.* quomodo & Naſo I. ex Pont. Eleg. I.

Roditur ut ſcabra poſitum rubigine ferrum.

apud eumdem VIII. Met. 802. *ſcabri rubigine dentes.* apud Maronem I. Georg. 495.

Exeſa inveniet ſcabra rubigine tela.

Prudentius Pſychomach.

—— *ne ſorde latenti*
Occupet ablutum rubigo ſcabra nitorem.

idem libr. II. contra Symmach.

—— *ſcabra aut aerugo pereſam*
Conficit effigiem.

in Propertio tamen, *obſcura rubigine* omnino placet. cum vulgo legatur, *Sed tamen obſiſtam*, ut in quibusdam ſit codicibus *obſita.* HEINS.

196. *Adgnoſcitque caſas*] ſic bene Raphelengius cum Aldo, Iſingrin. & octo noſtris. unus Ambroſ. *Agnoſcit caulas*, quomodo Barthius & Schottus conjecerant. vulgo, *Agnoſcit cauſas.* & *cedit* pro *credit.* τὸ *cedit* perperam curis ſecundis tuetur Barthius, cum membranae omnes meliores & ipſa ratio pro altera lectione pugnent. HEINS. *Cognoſcit cauſas* Oxon. *Agnoſcit cauſa* Wolf. & margo Pulm. & *collibus* Leid. *votis* Jun.

197. *Cedit*] Lege ex veteri libro, *credit*, quaſi dicat, propter admirationem vix ſuis ipſemet oculis fidem habet. DELR. *nec credit* Voſſ. *figit aratro* (forte pro *fidit*) vel *credit* Lovan.

198. *Exſectis*] *Exertis* Lovan. mox, *reſtitui terris* Jun.

200. *Patrium*] *patrum* ed. Vicetin.

201. *Qui clade*] *quod* Lovan. Jun. Oxon. a m. prim. *quis* Aldus cum interrogationis nota. *claſſe* Wolf. Oxon. & Lovan. pro varia lectione.

202. *Laceri*] Membranae, *late.* DELR. *late* etiam Jun. Oxon. Leid. Lovan. & Voſſiani. & ed. Vicet. Ald. vid. Lib. 2. vs. 181. *regi* Mediol.

204. *Tu reddis*] Scripti multi, *Te reddi ſolo poterunt.* & *creſcet* ſequenti verſu. HEINS. *te* & *creſcet* Wolf.

207. *Iterum*] *tm̄* Jun. id eſt *tandem.* mox *diſtabitur* Jun.

Tributis] Eſt & *triumphis* in membranis, cui non adhaereo. Intribuebat porro Illyricum vinum, ut hinc patet, & equitatus, ut colligitur ex libello de laude Serenae. DELR.

208. *Favori*] *furori* Oxon. a m. s.

209. *Superi*] Cic. *Sunt quibus etiam venti tempeſtatesque obſecundent.* de inſomnio Ammianus, *Id agit benignitas numinis, aut meritum hominum, aut affectio ſincera, qua divinitas tangitur ad prodenda ea, quae ipſis impendeant.* Homer. ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν. CLAVER.

210. *Aut litore*] *in litore* Voſſ. mox, *aut totum Ponti* Oxon. *vertunt furias vel militis enſes* Jun. Voſſ.

ver-

Aut totum oppoſiti claudunt fugientibus aequor,
Aut in ſe vertunt furiis, aut militis enſe
Bacchati laniant Penthêo corpora ritu.
Inſidias retegunt, & in ipſa cubilia fraudum
Ducunt, ceu tenera venantem nare Moloſſi.
Ominibus ventura notant, aut alite monſtrant,
Aut monitos certa dignantur imagine ſomnos.
Pro quibus innumerae trabearum inſignia terrae
Certatim petiere tibi. poſcentibus ipſe
Reſtiteras, & mens aliorum prona favori,
Judex dura fui, facibus ſuccenſa pudoris,
Tarda verecundis excuſat praemia cauſſis.
Ergo avidae, tantosque novi ſpe Conſulis annos
Eluſae, dominae pergunt ad limina Romae.
Si minus adnueres precibus, vel cogere certae
Cunctantem, votoque moras auferre paratae
Conveniunt ad tecta Deae, quae candida lucent
Monte Palatino. glaucis tum prima Minervae
Nexa comam foliis, fulvaque intexta micantem
Veſte Tagum, tales profert Hiſpania voces:
Cuncta mihi ſemper Stilichon, quaecumque popoſci,

Con-

vertent Vicet. quae & *militis enſes* & *corpore*, ut & Parm.

214. *Fraudum*] *fraudis* Lovan. *cunabula* Vicet. Parm.

215. *Venantem nare Moloſſi*] *Moloſſum* a manu prima primus Vaticanus & Pricaeanus, quomodo & alii novem. HEINS. Ita & manus docta in ora Vicetinae editionis, ſed praeſtat *Moloſſi*, qui ducunt venantem ad cubilia. *Moloſſum* Oxon. *ceu teneram* Parm.

216. *Ominibus*] *Omnibus haec* Jun. *Omnibus haec victura* Oxon.

217. *Somnos*] *ſomnis* Jun. ego malim *ſomni*. imagine ſomni dignantur monitos. ut apud Ovid. Ep. XV. 45.

Illa ſibi ingentem viſa eſt ſub imagine ſomni
Flammiferam pleno reddere ventre facem.

VII. Met. 824.

petit ille dapes ſub imagine ſomni.

& ita XIII. Met. 216.

Ecce Jovis monitu, deceptus imagine ſomni.

ubi etiam *monitos ſomnos* nobis voluit obtrudere vir illuſtris. quam locutionem nos duram & inauditam credimus. & in Valerii Maximi loco Lib. I. VII. 8. *admotum* cum Lipſio praeferimus τῷ *admonitum*. *ſomnium* enim *admonitum propioribus lineis certo eventu* abſurde dici credimus. ſed *admotum eventu*, pro *eventui*, rectum & ſanum eſt; nam proxima ſtatim die eventus reſpondit. ut vero *imago ſomni*, ita & *imago noctis* Ovid. XIX. Ep. 193. & alibi. BURM.

219. *Ipſe*] *ille* Jun. & Oxon. *plena favori* Voſſ. *prona favoris* Parm. vide ad Suet. Galb. cap. XXII.

221. *Judex*] *Index* Vicet. & Parm. in ejus vero margine manus docta ſcripſerat *Judex juſta fui*.

Pudoris] *pavoris* Oxon. & Leid. pro varia lect. & Voſſ. male. vide I. de Rapt. 272. *favorum* Wolf.

225. *Adnuerit*] Vetus liber, *annueres*, vel *annueret*. DELR.

Cogere certe] Lege, *certae*. *annueres* bene potiores ſcripti & Raphelengius. vulgo, *annuerit*. Aldus & Mazarin. *annuerit*. male poſtea & contra ſcriptos Raphelengius *lucet* pro *lucent*. HEINS. *annueris* omnes veteres, ſed Iſingr. & ſequentes *annuerit*.

226. *Moras*] *minas* Oxon. a m. prim.

229. *Nexa*] *nixa* Leid. & *veſte togam* marg. Iſingr.

234.

Conceſſit, tantumque ſuos invidit honores.
Auguſti potuit ſoceri contemnere faſces:
Jam negat & genero. ſic non ut ductor ab orbe,
Quem regit, accipiat ſaltem cognatus ab aula.
Exiguumque putat, quod ſic amplexus Hiberam
Progeniem noſtros inmoto jure nepotes
Suſtinet, ut patrium conmendet purpura Baetin?
Quod pulchro Mariae fecundat germine regnum?
Quod dominis ſperatur avus? Tum flava repexo
Gallia crine ferox, evinctaque torque decoro,
Binaque gaeſa tenens, animoſo pectore fatur.
Qui mihi Germanos ſolus Francoſque ſubegit,
Cur nondum legitur faſtis? cur pagina tantum
Neſcit adhuc nomen, quod jam numerare decebat?
Uſque adeone levis pacati gloria Rheni?
Inde Caledonio velata Britannia monſtro,
Ferro picta genas, cujus veſtigia verrit

Cae-

234. *Ductor*] *doctor* Leid.

236. *Exiguumque putat*] *putet* duo libri. HEINS. *Amplexus*] *complexus* Jun. Oxon. & ed. Parm.

237. *Inmoto*] *immotos* Lovan.

238. *Baetin*] *Bethin* Leid. *Betin* Lovan. *commendat* Parm. & mox *fecundet* Parm. & Vicetin. quae & *patrum*.

239. *Quod pulchro* &c.] Hic verſus deerat in Voſſiano. *regum* Wolf.

240. *Quod dominis ſperatur avus*] In aliis, *domini*. primus Vaticanus utramque lectionem agnoſcit. HEINS. *domino* Ambroſ. *domini ſuperatur* Vicet. & Parm. *tum fulva* Oxon. a m. prim.

241. *Evinctaque*] *evictaque* Junt.

242. *Tenens*] vetus liber *ferens*, in meo etiam, *id eſt tenens*. DELR. *Gaeſaque bina* Jun. Oxon.

246. *Rheni*] *regni* Jun. & Oxon.

247. *Caledonio velata Britannia monſtro*] Putabam aliquando, *vallata Britannia ponto*. ut bello Getico 186. *vallata mari Scironia rupes*. III. Rapt. 320. *rubro jaceat vallata profundo*. Catalect. Scalig. p. 210.

Semota & vaſto disjuncta Britannia ponto,
Cinctaque inacceſſis horrida litoribus.
Quam pater invictis Nereus vallaverat undis,
Quam fallax aeſtu circuit Oceanus.

ubi male *ſemoto* editur. Silius Lib. XII. de Sardinia,

Inſula fluctiſono circumvallata profundo.

Sidon. Apoll. Narbone vs. 422.

Quae vallat ſale Boſporum Propontis.

& Paneg. Anthemii vs. 63. de Byzantio,

Vallatam pelago terrarum commoda cingunt.

cujus conjecturae me nondum poenitet. nam per *monſtrum Caledonium* quid intelligatur non ſatis video. an balaena? quam *Britannicam* dixit Juvenal. Sat. X. 14? ſed ut demus pelle velatam balaenae Britanniam commode hic introduci, cur caeruleam eidem, ut Nymphis, fluviisque, ac diis marinis ſolent poëtae, veſtem mox aſſignat? niſi alterum ad pallam, alterum ad amiculum pallae ſuperinductum placet referri. HEINS. Conjecerat & Heinſius, *vectata Britannia monſtro*. in Leidenſi erat gloſſa *monſtro* id eſt *cete*. ego *velata* praeſerrem; non enim figura Britanniae hic a ſingente poëta, ut Hiſpania & Gallia poterat induci vallata ponto, ſed veſte quadam ſibi propria velata. nec de balaena caperem, ſed de quadam bellua in ſilvis Caledoniis frequenti, cujus exuvias capite ferebat. Barthius pelle ignotae ferae explicabat. forte urſus intelligitur, nam *Caledonium urſum* memorat Martial. Spect. Epigr. VII. urſinas vero pelles arcendo frigori & hodie populi ad Septemtrionem adhibere ſolent. *monſtra* etiam de feris terreſtribus dixit III. Stilich. 274. BURM.

248. *Veſtigia verrit*] *lambit* prior Moreti. eleganter. pro *ferro picta genas*, forte *ſecta*. de Alanis I. in Rufin. 327. *frontemque ſecari Ludus*. poſſet & *puncta*, ſic *puncti Threiciis notis*. HEINS. *vitro picta* vel *nitro* quoſdam legere notat Barthius. *veſtigia vertit* Jun. Oxon. Leid. Vicetin. *aeſtum metitur* Jun. Oxon. malim *mentitus*. *caerulus* & *mentitus aeſtum amictus* eſt, qui & colorem & figuras in amictu aeſtuantis Oceani exprimit, fere quales veſtes illae un-

Caerulus, Oceanique aeſtum mentitur, amictus:
Me quoque vicinis pereuntem gentibus, inquit,
Munivit Stilichon, totam quum Scotus Iërnen
Movit, & infeſto ſpumavit remige Tethys.
Illius effectum curis, ne tela timerem
Scotica, ne Pictum tremerem, ne litore toto
Proſpicerem dubiis venturum Saxona ventis.
Tum ſpicis & dente comas illuſtris eburno,
Et calido rubicunda die, ſic Africa fatur:
Sperabam nullas trabeis, Gildone peremto,
Naſci poſſe moras. etiam nunc ille repugnat,
Et tanto dubitat faſces praebere triumpho?
Qui mihi Maurorum penitus lacrimabile nomen
Ignorare dedit. poſt has Oenotria lentis
Vitibus intorquens ederas, & palmite largo
Vina fluens, ſi vos adeo Stilichone curules
Augeri flagratis, ait, quas ſola juvare
Fama poteſt: quanto me dignius incitat ardor,
Ut praeſente fruar, conſcendentemque tribunal
Proſequar, atque anni pandentem clauſtra ſalutem?

undulatae, de quibus vide ad Ovid. III. Art. 177. *amictum* Vicet. & Parm. BURM.

251. *Munivit Stilichon*] Ut Vopiſcus in Caro, *civitatem religione munivit.* infra Lib. III. 46.

——— *popularibus illi*
Munito ſtudiis languebat gratia patrum.

Regius tamen, *Me juvit*, quod efficacius. HEINS. *Hybernam*] Malim *Hybernen.* nam IV. Conſ. Hon. 34. inquit *glacialis Hyberne.* DELR. Pro *Hibernam*, quod omnes fere libri tuentur, *Jërnam* Raphelengius. *Ivernen* Lucenſ. *inermem* Oxon. Lego *Jërnen.* Stephanus, Ἰέρνη νῆσος. ſic & Strabo. HEINS. *Hiberam* Jun. Lovan. vide ſupra IV. Conſ. Honor. 33.

252. *Infeſto*] *infecto* Jun. & omittit Vicetin.

253. *Bella timerem*] *tela* multi ſcripti, ſed cenſeo *vela* reponi debere. mox *tuto* pro *toto* Reg. & Oxon. *Santona* quoque, non *Saxona*, unus Ambroſ. tam hic quam alibi. male etiam *Aſpicerem* pro *Proſpicerem* Raphelengius. Lucan. VIII. 46.

Rupis in abruptae ſcopulos extremaque currens
Littora, proſpiciens fluctus, nutantia longe
Semper prima vides venientis vela carinae.

Ovid. Epiſt. Phyllidis, 63.

Hinc ego vela tuae proſpexi prima carinae.

quae vera lectio. Epiſt. X. 49.

Aut mare proſpiciens in ſaxo frigida ſedi.

Epiſt. XIX. 21.

Aut freta proſpiciens odioſo concita vento.

Rapheiengii errorem etiam Barthius deprehendit. HEINS. *proſpiciam* Wolf. *toto* non mutem. vide ſupra vs. 188. de verbo *proſpicere* vid. Heins. ad Ovid. Epiſt. V. 63. & nos ad Phaedr. I. 17. & ſupra Conſ. Olybr. 230. Ceterum hic poëtice rem exaggerare docet Meibomius in Introduct. ad Saxoniae inferioris Hiſtoriam pag. 6. cum Victorinus Toloſanus repreſſerit Saxones, non ita tamen, ut non formidabiles remanſerint Romanis. *vela* vero huc non faciunt. Scotus enim terreſtria bella gerebat cum Britannis, incurſans in eorum fines, ſed Saxo claſſe piratica erat inſtructus. BURM.

254. *Scotica*] *Scortica* Jun. Oxon. *ne picta tremerem* Oxon. *timeam* Wolf.

255. *Proſpicerem*] Vetus liber, *Aſpicerem.* DELR.

262. *Poſt haec Oenotria lentis*] *poſt has* Lucenſ. prim. Vatic. & octo alii. rectius. *lentas* alter Moreti. & tertius Vaticanus. HEINS. ſed *lentus* epitheton & viti & hederae convenit. Virgil. III. Ecl. 38.

Lenta quibus torno facili ſuperaddita vitis
Diffuſos edera veſtit pallente corymbos. BURM.

264. *Vina fluens*] vide ad Conſ. Olymb. 52.

264. *Curules*] *curulem* prim. Vatic. Oiſelianus, Junian. & Leid. HEINS. *ſic nos* Wolf. pro *ſi vos.*

266. *Incitat ardor*] *incitet* libri quatuor. HEINS.

Talibus alternant ſtudiis, Romamque precantes
Pro cunctis hortantur eat. nec ſegnius illa
Paruit officio, ſed raptis protinus armis
Ocior excuſſo per nubila ſidere tendit.
Transvehitur Thuſcos: Apenninusque volatu
Stringitur: Eridanus clipei jam fulgurat umbra.
Conſtitit ante ducem, tetrica nec Pallade vultum
Deterior, nec Marte minor. tremit orbe coruſco
Jam domus, & ſummae tergunt laquearia criſtae.
Tum prior adtonitum gratis adfata querelis:
Servatas, Stilichon, per te, venerande, curules,
Ornatas nec dum, fateor. quid profuit anni
Servilem pepuliſſe notam? defendis honorem,
Quem fugis; & ſpernis, tanta quem mole tueris;
Reſpuis oblatum, pro quo labente reſiſtis?
Quaenam cauſſa morae? quo me cunctabere rurſus

280. In-

268. *Proſequar*] *Perſequar* Jun. Leid. *concedentemque* Vicetin. *atque animi* Jun. Oxon. unde Heinſius conjiciebat *ac Jani*. pro *clauſtra* etiam *luſtra* Jun. omnia fruſtra. vide Barthii notas.

269. *Precantes*] *petentes* Vicetin.

272. *Tendit*] *tandem* Jun. forte, *tendens Transvehitur.* ut infra 416. de ſtella cadere viſa interpretatur Barthius. frequentior eſt formula *fulmine ocius*, quod tamen reponere non auſim. BURM.

274. *Jam fulgurat umbra*] *ſubfulgurnt* alter Moreti, & unus Ambroſ. cum Delrii codice. HEINS. *Eridani* Jun. *Euridanus* Wolf. *jam fulſerat* vel *fulgerat* Oxon.

275. *Nec Pallade vultu*] *multum* Gevartii excerpta & prim. Vatic. dictum ſupra. ſequenti verſu, *orbe coruſco*, non *ore*, ex ſuis libris Schottus ac Delrius, nec aliter noſtri. bene. orbem clipei intelligit. vulgatum fruſtra tuetur Barthius. mox pro *tangunt* prim. Medic. & Palat. *tergunt.* vide adnotata ad Praefat. Lib. I. in Ruſin. paulo ante, *Transvehitur Thuſcus*, snon *Thuſcos*, Barthius. perperam. HEINS. Heinſiu ſupra ad vs. 135. citat *inferior* pro *deterior.*

276. *Ore coruſco*] Aequius facere videntur, qui cum veteri libro *orbe* amplectuntur, & ad orbem clipei referunt. DELR.

277. *Tengunt*] *tangunt* duo Leidenſes.

278. *Querelis*] *loquelis* Vatican.

280. *Quid profuit anni*] Malo, *annis.* HEINS. *quo profuit* Jun.

282. *Tanta quem mole tueris*] Lucenſ. & Gyrald. *tota.* non placet. vid. Lib. II. in Eutrop. 100. HEINS. *Tota mole premere* dixit Lucanus Lib. V. 756. & VI. 189.

284. *Quonam cunctabere rurſus*] Alii, *quo jam.* Aldus & ſexdecim noſtri cum quinque Vaticanis melioris notae, *quo me.* vere. *cunctari aliquem* pro morari. Nupt. Honor. 20.

——— *quonam usque verendus*
Cunctatur mea vota ſocer?

Lib. III. de Rapt. 321.

——— *non me Ripaea tenebunt*
Frigora, non dubio Syrtis cunctabitur aeſtu.

Statius Theb. III. 719. *magnos cunctamur, Nate paratus.* Lib. VI. 625.

——— *furit undique clamor*
Diſſonus, ambiguumque ſenis cunctatur Adraſti
Conſilium.

Lib. VII. I.

Atque ea cunctantes Tyrii primordia belli
Jupiter haud aequo reſpexit corde Pelasgos.

Lib. XI. 268.

Ut dubium, & pugnas cunctantem Etheoclea vidit.

Valer. Flacc. II. 92.

Acclinem ſcopulo inveniunt miſerantque foventque
Alternos aegro cunctantem poplite greſſus.

Virgilianum illud imitatus Lib. XII. Aen. 386.

Alternos longa nitentem cuſpide greſſus.

idem

Ingenio? nullus Boreae metus, omnis & Auſtri
Ora ſilet. cecidit Maurus, Germania ceſſit,
Et Janum pax alta ligat. te Conſule necdum
Digna feror? titulumne levem, parvique nitoris
Credimus, Auguſti quem ſe decorare fatentur?
Sub juga quo gentes captivis Regibus egi?
Num, ſi prodigiis caſus natura futuros
Signat, polluimur macula? quod reris, Eois
Omen erat. quamquam nullis mihi cognita rebus
Fabula. vix tanto riſit de crimine rumor.
Opprobriis ſtat nulla fides, nec litera venit
Vulgatura nefas: in quo vel maxima virtus
Eſt tua, quod, noſtros qui conſulis omnia Patres,

De

Idem Valer. I. 156.

Talia cunctanti laevum Jovis armiger aethra
Advenit.

ſic vetus editio. eodem libro 757. *quam multa leo cunctatus in arcta Strage virûm.* Lib. IV. 370.

Argus & in ſcopulos & monſtris horrida ſaxa
Ignotas jubet ire vias, heu multa morantem
Cunctantemque preces incluſaque pectore verba.

ita & illic ſcribendum puto. Ovid. II. Faſt. 349.

Cetera cunctantem cubito Tirynthius heros
Reppulit.

quomodo vetuſtus liber. vulgo *tentantem.* Virgil. IV. Aeneid. 390.

Linquens multa metu cunctantem & multa parantem
Dicere. Apud Naſonem Epiſt. Leandri vs. 115.

Atque ita cunctatus monitum nutricis amarae.

quomodo codex omnium optimus in Puteana Bibliotheca. nam hactenus lectum, *monitu contactus.* A. Gellius Lib. XII. cap. 5. *haec ergo vir ſapiens tolerare & cunctari poteſt.* HEINS. *Quae jam cauſſa* etiam Wolf. & plerique ſcripti. *quondam cunctabere,* ſed emendatum *quo me*, Leid. & Wolf. in Vicetin. erat *quone*, ſed manus docta emendaverat *me.* deinde corrupte eadem *Borea motus.* & ita Parm. & Iſingr. marg. *nullo Boreae metus* Jun.

285. *Omnis & Auſtri*] *in Auſtrum* Jun. eleganter. pro ora, quae in Auſtrum vergit. quinque libri, *Eos & Auſter.* contra legem metricam. Forte, *Auſter & Eos. Eos ora* pro *Eoa.* in quibus loquendi modis noſter multus eſt. *omnis & aſtra* Oiſelianus. HEINS. *Eos & Auſtri* Lovan.

287. *Janum*] *Rhenum* Leidenſ.

288. *Titulumne*] *titulumque* Jun.

289. *Quo ſe decorare fatentur*] Duo ſcripti, *quod.* tres, *qui.* Lego, *quem ſe decorare.* HEINS.

290. *Regibus egi*] Meus codex calamo exaratus, *qui gentes captivis regibus egit.* DELR. *egit* Jun. & Oxon. *edit* Wolf. *quod gentes* Leid. Voſſ. & Wolf. a m. prim. *qui* a m. s. vid. Schott. II. Obſ. 55.

291. *Non ſi*] *Num* unus Medic. placet. pro *Omen* quinque, *Crimen.* tertius Vaticanus *Opprobrium.* Lego, *Omen*, vel *Crimen eat.* *ut* apud Stat. III. 662. *& tibi tuto Nunc eat iſte furor.* II. Silv. 5. 79. Ovid. III. Art. 248.

Inque nurus Parthas dedecus illud eat.

pro *rebus Eois*, quinque libri cum duobus praecipuae notae Vaticanis, *reris.* & ſane *rebus* mox ſequitur. Reg. *renus.* Forte, *quod reris, Eois Omen erat.* *quod nomen Eois Omen erat* prim. Medic. & Thuaneus. ut ad nomina Faſtorum alludat. mox, *nullis mihi credita rebus*, non *cognita*, Helmaeſtadienſis. HEINS. *Non ſic* Oxon. *polluimur lacryma* Lovan. a m. prim. mox, *Opprobriis* Vicet. & Parm. Heinſius olim malebat, *Opprobriis at nulla fides.* ſed Valer. Flacc. VIII. 249. *Promiſſam nec ſtare fidem.* ubi vide notas. ſic *ſtat fama* Stat. V. Theb. 474. ubi vid. Barth. & I. Ach. 506. BURM.

Prodigiis] *prodigii* Vicet. Parm.

293. *Quamquam*] *poſtquam* Leid. *credita rebus* Wolf.

294. *De crimine rumor*] *diſcrimine* ſec. Vatic. Farnes. & Lovan. mox *Opprobrii* Lucenſ. HEINS.

297. *noſtros quod conſulis omnia patres*] *qua noſtros qui* cod. Barth. *noſtras qui conſulis omnia partes* cod. Voſſ. de qua vocum *patres* & *partes* commutatione vidimus ſaepe alibi, ut ad Lucan. Lib. V. 8. rarior vero conſtructio verbi *conſulere* cum duplici accuſativo, de qua egimus ad Lucan. VI. 775. nam non modo homines, ſed etiam rem conſulere dici docet Servius ad Virgil. XI. Aeneid. 343. & ita *jus conſulere* Livius XXXIX. 40. BURM.

298.

De monſtris taceas. pellendi denique nulla
Dedecoris ſanctum violant oracula coetum.
Nec mea funeſtum verſavit Curia nomen.
Pars ſceleris dubitaſſe fuit. quaecumque profana
Pagina de primo veniſſet limite Phoebi,
Ante fretum deleta mihi, ne turpia caſtis
Auribus Italiae fatorum exempla nocerent.
Publicus ille furor (quantum tua cura peregit!)
Secretum meruit. laetetur, quiſquis Eoos
Scribere deſierit: faſtos portenta Gabinos
Iſta latent. propriam labem terſiſſe laborent.

Cur

298. *Pellendi denique nullum*] principem Vaticanum & octo alios ſecuti ſumus. vulgo, *pellendis. denique nullum.* HEINS. Senſus mihi intricatior videtur. conſtrui poſſet: nulla oracula, dedecoris pellendi (id eſt Eutropii Conſulis, ſed qui deberet pelli, ut ſervilis nota anni, ut ſupr. 281. dixit) violant ſanctum coetum (Senatum Romanum. vid. Conſ. Olyb. 231.) id eſt, Senatus Romanus hunc numquam pro Conſule habuit, nihil ab hoc dedecore geſtum aut decretum accepit aut probavit. immo ne ejus quidem nomen in faſtos retulit, neque ullam de eo agnoſcendo mentionem aut deliberationem habuit, & ita inviolatus & inpollutus manſerit Senatus Romanus. & ita Florus II. 20. dicit Aquilium *in id tempus ſacroſancta Romana arma violaſſe.* & III. 19. *Triumphi dignitatem violatam inſcriptione ſervili.* cogitabam etiam, an non praeſtaret, *delendi denique nulla* &c. id eſt radendi ex faſtis; ſed quia delere non poterant nomen, quod non detulerant in faſtos, eam ignominiae notam Orienti delendam reliquit. mox vs. 300. pro *non verſavit Curia nomen*, etiam olim tentabam *non ſervabat*, id eſt non inſcripſit faſtis, quia haec verba centies conmutata noveram. vide ad Ovid. II. Art. 729. IX. Met. 517. ſed *Curia non verſavit ejus nomen*, id eſt, nulla relatio aut deliberatio in Senatu de eo inſtituta fuit, de nomine ejus ut Conſulis recipiendo, & in faſtos referendo, ne deliberavit quidem Senatus. ita *verſare* pro conſiderare explicat Servius ad Virg. V. Aen. 408. Quinctil. V. Inſt. Orat. 7. *multum ante domi verſandi teſtes.* id eſt examinandi, praeparandi per quaeſtiones, ut coram judice apte teſtentur. ſic *animo, mente, pectore verſare* rem dicimur, de qua varie cogitamus aut deliberamus. Virgil. I. Aen. 657. *At Cytherea novas artes, nova pectore verſat Conſilia.* Lib. V. 701. *Nunc huc ingentes, nunc illuc pectore curas Mutabat verſans.* & ita paſſim. Regius interpres, qui noverat *verſare libros, ſcripta* &c. pro legere dici, reddidit, neque Senatus meus *evolvit* nomen peſtiferum, quod quid ſignificet, alius nobis forte interpres exponet. Non capio vero, quae Barthius notat hic de Helleniſmo *foedare dedecoris*, quum id verbum hic non occurrat. ſed multa in ejus notis tam vitioſa, ut intelligi vix poſſint. *nullum* vero, quod Heinſius praefert, nuſquam vidi, ſed in omnibus *nulla*, ut ſenſus exigit. BURM.

299. *Coetum*] *tecum* Wolf. a m. prim.

301. *Pars ſceleris dubitaſſe fuit*] Legebam olim, *Par ſceleri*, quam conjecturam viris harum literarum peritiſſimis tunc laudatam memini. & ſane *Par ſceleris* a manu prima in primo Vaticano legebatur, & Oiſeliano. Vulgata tamen lectio ex illo Virgiliano poteſt defendi Lib. VII. 266.

Pars mihi pacis erit dextram tetigiſſe tyranni.

ſequentia videntur corrupta. pro *factorum* mox novem libri *fatorum*. HEINS.

302. *Pagina de primo veniſſet limite Phoebi*] Quem proxime commemoravi codex *Pagina veniſſet de primo lumine Phoebi.* item poſt pauca, *Scribere deſeruit.* DELR. *limine* Schedae Gudianae. HEINS. vide ad III. Conſ. Honor. 164. IV. 129. & III. In Stilich. 287.

303. *Ante fretum deleta mihi*] *Delata* primus Vatican. & alii octo. ad me delata, & ſuppreſſa meo ſtudio. HEINS. *dilecta* Jun.

304. *Fatorum*] *factorum* ſcripti nonnulli & editi complures. ſed *fatorum* poteſt ſumi, ut in illo Naevii, *fato Metelli fiunt Conſules.* cogitabam *fatuorum exempla.* BURM.

305. (*quantum tua cura peregit!*)] vir doctiſſimus Markland. ad Stat. I. Sylv. IV. 84. ſublata parentheſi legit,

Publicus ille furor, quantum tua cura peregit,
Secretum meruit.

meruit tantum ſecretum, quantum tua cura peregit. BURM.

306. *Quiſquis Eoos Scribere deſierit*] *Eois* legit Barthius. & mox, *raſiſſe* pro *terſiſſe*. *raſiſſe* pro *eraſiſſe* propria ſignificatione. *eradere nomen ex faſtis.* in prim. Vatic. aliisque multis eſt *texiſſe*. ſec. Vatican. *ſtrinxiſſe*. alter Oxon. *traxiſſe* cum Moreti duobus. quae lectiones ad veram alludunt. ut &

duo

Cur ego, quem numquam didici ſenſive creatum,
Gratuler exemtum? delicti poenitet illos:
Nos nec credidimus. fuerit tamen omnibus unum
Crimen, & ad noſtras manaverit uſque ſecures.
Plus ideo ſumenda tibi faſtigia juris,
Ne pereat tam priſcus honos, qui portus honorum
Semper erat, nullo ſarciri Conſule damnum,
Excepto Stilichone, poteſt. bene praeſcia tempus
Mens tua diſtulerat. titulo tunc creſcere poſſes,
Nunc per te titulus. Conſul ſuccurre gravatis
Conſulibus, quicumque fuit, quicumque futurus,
Annum redde tuum, quem mox ſecura ſequatur
Poſteritas, nec jam doleat defenſa vetuſtas.
Sit trabeis ultor Stilichon, Brutusque repertor.
Libertas populi, primo tunc Conſule Bruto,
Reddita per faſces: hic faſcibus expulit ipſis
Servitium. inſtituit ſublimem Brutus honorem:
Adſeruit Stilichon. plus eſt ſervaſſe repertum,
Quam quaeſiſſe novum. quid tardius ore rubenti

Ad-

duo Medicei, in quibus, *tranſiſſe*. proxime tamen omnium Palatinus, qui *roſiſſe* praefert. pari modo apud Ciceronem *radere nomen faſtis* pro eradere. poteſt tamen & *terſiſſe* ferri hoc loco. Immo lego etiam *Eoos*, ut ad *faſtos* referatur. atque ita Lucenſis. pro *deſierit* octo codices *deſeruit*. an *deſuevit? faſtus* quoque pro *faſtos* Patavinus. dictum alibi. HEINS. *Eous* edidit Barthius in utraque editione, ſecutus Aldum & alias editiones veteres. in notis nihil monuit. & horum verborum ſententia obſcurior. dicit Poëta, laetari illos decere, qui faſtis ſuis jam deſierunt Conſules Orientis inſcribere, ſed tantum Romani, & Occidentis. Illi vero Senatores in Oriente laborent de labe illa delenda, quae numquam inſedit faſtis Romanis, quia nomen Eutropii non eſt in eos relatum. BURM.

309. *Cur ego quae numquam*] *quem* & *gratuler* ex ſcriptis. & deinde, *Nos nec credidimus*, non *Nec nos*. HEINS. *gratuler exemplum* Jun. & Leid. a m. prim. *fuerat* & *manaverat* etiam Leid. & Voſſ.

Creatum] *cruentum* Vicetin. & Colin. poſſet capi, ut apud Senec. in Apocol. de Claudio, *quem nemo umquam natum putavit*. vide ad Suet. Claud. III. & XL. ſed hic *creatum* conſulem intelligere verius erit. BURM.

312. *Ad noſtras*] *adverſas* Oxon. Wolf.

313. *Faſtigia juris*] prior Leid. *rerum*. Lucenſ. & Gyrald. *vitas*. nihil muta. adi notas Lib. II. in Eutrop. 124. Barthius verſum eſſe adulterinum affirmat. HEINS. In Lovanienſi erat margini adſcriptus. certe illud *plus* pro *magis* durius. nec *ſumere faſtigia* eleganter dictum puto. BURM.

314. *Tam priſcus*] *jam* Jun. Oxon. Lovan. & ed. Colin.

320. *Annum redde tuum*] Malo *ſuum* ut Lib. I. vs. ult.

Reſtituit Stilichon cunctos tibi, Roma, triumphos.

quicumque, ſubintellige Conſul. aliter Barthius. HEINS. Forte, *crede tuum*, id eſt, quicumque annus fuerit, etiam quo alii Conſules fuere, crede tamen eſſe tuum, id eſt, te Conſulem fuiſſe, & omnia pro Conſule egiſſe, tamquam Conſul revera eſſes. & ita, ut Horat. IV. Od. 9. *Conſulque non unius anni*. BURM.

323. *tunc Conſule Bruto*] *Te conſule Brute* primus Med. HEINS.

324. *Hic*] *bis* Wolf.

326. *Plus eſt*] Ex illo Ovidiano II. Art. 13.

Nam minor eſt virtus, quam quaerere, parta tueri.
Caſus ineſt illis, hic erit artis opus. DELR.

327. *Novum*] vitioſe *nomen* Vicet. & Parm.

Ore verendo] *rubenti* prim. Vatic. & undecim alii. bene. rubenti prae verecundia. hinc *rubor* pro pudore paſſim apud poëtas. ut libr. I. in Eutrop. 253.

Aut quid in hoc vultu poterit flagrare ruboris?

ubi perperam *ſuperare* reſcribunt. adeantur quae notamus illic. mox pro *inſolitus*, Scaliger, & *ſolitus*,

Adnuis, & ſolitus frontem circumlinit ignis?
Tandem vince tuum, vincis qui cuncta, pudorem.
Hos etiam, quamvis corrumpi munere nullo
Te certum eſt, mirare libens ac ſuſcipe cinctus,
Quos tibi divino mecum Tritonia duxit
Pectine. tincta ſimul repetito murice fila
Contulimus penſis, & eodem nevimus auro,
Aurea quo Lacheſis ſub te mihi ſecula texit.
Hic ego promiſſam ſobolem, ſperataque mundo
Pignora praeluſi. veram mox ipſe probabis
Me vatem, noſtraeque fidem venientia telae
Fata dabunt. Dixit, gremioque rigentia profert
Dona, graves auro trabeas. inſigne Minervam
Spirat opus. rutilis hic pingitur aula columnis,

tus, Scaliger, *& ſolitus*, quomodo Delrii codex & undecim noſtri cum primo Vaticano. Ego olim, *en ſolitus*, nec adhuc damno penitus. pro *ignis*, quindecim, *amnis*. Gloſſa libri Regii, *id eſt ſudor ex verecundia*. Barthius ex Palatino, *an ſolitus frontem circumfluit ignis?* quod minus arridet. verius eſt debere reponi, *ut ſolitus frontem circumfluit ignis!* ſic libro proxime ſequenti vs. 64. ex optimis membranis, *ut, Stilicho, cunctis inopina reluxit, Te victore ſalus!* apud Juvenalem Sat. VI. 147. *ut ſaepe emungeris!* ita enim contra ſcriptos editoſque, quotquot vidi, codices eſt reponendum. noſter bello Gildon. 233. *ut te mortalia pridem Implorant!* HEINS. *circumlinit* prima editio & Parm. Lovan. & duo ſcripti. alii *circumlinit amnis*. vid. ſupr. 137. ubi ſimilis diverſitas. *circumluit* etiam Heinſius olim conjecerat; *ſed circumfluit* nota metaphora, de qua vid. ad I. de Rapt. 171. quia tamen uno tantum codice Barthii nititur, ex interpretatione poteſt eſſe ortum, quum *circumlinit* eleganter de rubore totam frontem inficiente poſſet capi. ut *auro circumlita* Ovid. XI. Met. 137. & alibi leguntur. BURM.

328. *Inſolitus*] Vetus liber, *& ſolitus*. DELR.

329. *Qui vincis cuncta, pudorem*] *vincis quo* quinque libri, quos inter Oiſelianus. argute. vulgatum tamen ex illo Ovidiano III. Epiſt. 85. defendi poteſt,

Vince animos, iramque tuam, qui cetera vincis. HEINS.

331. *Te certum eſt*] MS. meus, *Poſſe queas*. alius, *poſce queas*, unde conjecturam duco legi debere, *Poſco, queas*. vel *Noſco*. ut idem ſit ſenſus, qui prius fuerat. quod ſi verum eſt, hinc mendi origo fluxit; auctor ſcriptum reliquerat, *Noſco*. inde alii corrupte, *Noſce*, deſcripſerunt. hinc factum eſt *poſſe*. Typographi poſtremo temerario quodam caſtigationis genere, *Te certum eſt* invexerunt. DELR. *Poſſe queas* veteres multi cum Aldo & ſchedis Gudianis. unus Vaticanus, *Noſſe queas*. HEINS. ſic & Wolf. ed. Vicetina, & Parmenſis apud Silium Ital. II. 253. *feras feſſo nunc pandere portas Poſſe volunt*. & XI. 186. *Haec ut velle queat*. vide ad Ovid. Ep. XXI. 58. forte tamen praeſtet, *Poſſe putem*. totus autem verſus deerat Juniano. *inſpice* tres libri. *ſuſpice* Vicet. & Parm. BURM.

332. *Duxit*] *vixit* Jun. unde Heinſius *junxit*. ſed nihil mutandum. vide ad Val. Flacc. I. 429. & infra II. de Rapt. 43. BURM.

333. *Tincta*] *cunta* Lovan. *cuncta* Wolf. & multi alii, ut & Vicet. & Parm. *repetito murice* eſt bis tincta. aliter extulit Statius VI. Theb. 540. *Chlamys, repetitaque multo Murice*. & Senec. Herc. Oet. 663.

Nec Sidonio mollis aheno
Repetita bibit lana colores. BURM.

335. *Texit*] Conjecerat olim Heinſius *traxit*, ut *trahere lanam, telam*. de quibus vid. ad Ovid. XIX. Epiſt. 49. ſed vulgata placeat potius. BURM.

336. *Hic ego*] *His ego* malim, ſi liceat per codices antiquos. HEINS.

Sperataque] *ſeparataque* Vicetin. & Parm.

338. *Noſtraeque*] *noſtrique* Leid. mox, *geminoque rigentia* Vicetin. & Parm.

340. *Inſigne Minervae Spirat opus*] *Minervam* legendum ex Lucenſ. Gyrald. & quatuordecim aliis. dictum IV. Conſ. Honor. 591. paulo ante perperam, *cuncta fila*, non *tincta*, potior ſcriptorum pars. HEINS.

342. *Mariae partus*] At Maria Aug. ſine prole obiit, unde illud vaticinium perit. CLAVER.

Et ſacri Mariae partus. Lucina labores
Solatur: reſidet fulgente puerpera lecto.
Sollicitae juxta palleſcunt gaudia matris.
Suſceptum puerum redimitae tempora Nymphae
Auri fonte lavant. teneros de ſtamine riſus,
Vagitusque audire putes. jam creverat infans
Ore ferens patrem. ſed avus maturior aevi
Martia recturo tradit praecepta nepoti.
Parte alia ſpumis fucantem Serica frena
Sanguineis, primae ſignatus flore juventae,
Eucherius flectebat equum, jaculisque vel arcu
Aurea purpureos tollentes cornua cervos

Au-

341. *Dolores*] vetus liber, *labores*. Similiter in legibus noſtris alicubi partus *labores* nuncupantur. Delr. *labores* non *dolores* primae editiones & plurimi ſcripti. quod & recte Raphelenglus ſecutus. hinc *laborare puerperae* dicuntur, & *labor* pro puerperio. Heins.

343. *Fulgente lecto*] Auro vel argento ſcilicet. ſic apud Julianum Imp. Jovis lectum videmus chiaſmo figuratum, hoc modo

ἀργύρου ✕ *στιλπνοτέραν*
χρυσίου ✕ *λευκοτέραν.*

hoc eſt *argento lucidiorem*, *Auro candidiorem*. de hac figura jam diximus. Claver.

344. *Palleſcunt gaudia matris*] Malo, *matri*. mox, *in ſtamine*, pro *de* potiores ſcripti. Heins. *juſta* Wolf. *in* Vicet. forte *matres*, quae adſident puerperae, nunc labores videntes metuunt & palleſcunt, nunc felicem partum ſperantes, gaudent. mox *redimitum & vagitus audire* Jun. Burm.

345. *Redimitae*] *redimitum* Oxon. *fonte levant* Jun.

348. *Stilicho maturior aevo*] Vetus liber, *ſed avus*. Delr. *Sed avus matura verendo* Gyrald. Lucenſ. & tredecim alii cum Gudianis ſchedis. *Stilicho maturior aevi* undecim. nonnulli, *ſed avus maturior aevi*. ut τὸ *Stilicho* ex gloſſemate irrepſerit. ſic apud Virgil. Lib. v. 73. *aevi maturus Aceſtes*. & apud Stat. v. Theb. 90. *aevi matura Polyxo*. veram lectionem jam vidit in Elencho Antidiatribes Statianae Gronovius noſter. Heins. *Avus matura ferendo*, vel *Stilicho maturior aevo* Lovan. vid. ad Ovid. viii. Met. 617.

350. *Fucantem Serica frena*] Sic cum Iſingriniano Raphelengius & Mazarinus ex noſtris. alii cum vulgatis, *fumantem*, vel *ſpumantem*. alter Moreti, *undantem*, non male. primus Vaticanus *fugantem*. ſolemni errore pro *fucantem*. pro *purpureo*, quae vox paulo poſt repetitur, lege, *ſanguineis*, cum eodem principe Vaticano, & undecim aliis. noſter de Equo Honorii in Epigramm. xx.

Sanguineo virides morſu vexare ſmaragdos,
Et Tyrio dignus terga rubere toro.

Lucan. iv. 778.

Siccaque ſanguineis dureſcit ſpuma lupatis.

Sanguinem pro ſpuma noſter Lib. ii. de Rapt. 202. ſimili prorſus modo: *Sanguine frena calent*. iv. Conſ. Honor. 548.

——— *ſpumoſis morſibus aurum*
Fumat, anhelantes exundant ſanguine gemmae.

Stat. Lib. vi. Theb. 396.

Qui dominis, idem ardor equis. face lumina ſurgunt,
Ora ſonant morſu, ſpumiſque & ſanguine ferrum
Uritur.

ita & *ſpumae cruentae* Virgilio iii. Georg. 203. *ſpumas aget ore cruentas*. Silius Lib. xvi. 357. de equo Aſture.

——— *ſociumque cruento*
Spumeus admorſu gauderet mandere ferrum.

idem Lib. xii. 254.

Immitem quatiebat equum, ſpumantia ſaevo
Frena cruentantem morſu.

Sedulius Lib. iv. 294.

——— *nec terga frementis*
Ardua preſſit equi, faleris qui pictus & oſtro
Ore cruentatum mandenti concutit aurum.

ſic ſcribendum ex membranis Leidenſibus, non *mandendo*, vel *mandentia*. Silius Ital. i. 424. *candentem mandens aper ore cruorem*, ubi *canentem* repoſui. Oppianus v. Halieut.

Ἀφρῷ ὑπ' αἱματόεντι γένυν σκολιοῖσι χαλινοῖς
Ἐμπρίει.

ubi de equo. Quintus Calaber libro vii. de leone Nemeaeo:

——— *βλοσυροῖς δὲ οἱ ἀμφὶ γένυσσιν*
Αἱματόεις ἀφρὸς ἔσκεν ἀποστίλβοντι δ' ἐώκει.

quod male Dauſquejus de ſanguine interpretatur. apud Dionem Chryſoſtomum locus eſt inſignis in hanc rem, ubi Apelles equi ſpumam pingens deſcribitur Orat. lxiii. ſed exemplar non eſt ad

ma-

Aureus ipſe ferit. Venus hîc invecta columbis
Tertia regali jungit connubia nexu,
Pennatique nurum circumſtipantur Amores,
Progenitam Auguſtis, Auguſtorumque ſororem.
Eucherius trepido jam flammea ſublevat ore
Virginis; adridet laeto Thermantia fratri.
Nam domus haec utroque petit diademata ſexu:
Reginasque parit, Reginarumque maritos.
Talibus invitat donis, dextraeque gerendum
Diva ſimul porrexit ebur. ſollemnibus urnam
Conmovet auſpiciis, avibusque incepta ſecundat.

Tunc

manum. & ſane candicans color nonnihil ſanguinei ac purpurei oculis offert. hinc *purpurei olores* Horatio, & *nix purpurea* auctori Elegiae in obitum Druſi, & in obitum Maecenatis,

Brachia purpurea candidiora nive.

& *purpurea ſub nive terra latet.* Heins. *fucantem* Wolf. *foedantem ſerica frena* Voſſ. ſine dubio vero alterutro in loco vox *purpureus* emendari debet. Barthius in edit. prior. *purpureos cervos* ſuſpectos habuit, & certe neſcio qui ſic umquam cervos vocarit, & codices nihil variant eo loco. Heinſius conjecerat olim,

——— *jaculisque vel arcu*
Aurea purpureis tollentes cornua cervos.

ſed & jacula vel arcus *purpureos* dici inſolitum. an *pulvereos cervos?* ita hae voces confundunt ſcripti apud Stat. vii. Theb. 148.

Purpureum triſti turbatus pectore vultum.

ubi in MSS. *pulvereum.* ita *agmina cervi pulverulenta fuga glomerant* Virgil. iv. Aeneid 154. ſed nihil tamen temere muto, quia trabeae intexti purpurei dici poſſunt, & mutata priori loco voce, repetitio odioſa vitatur. *ſanguineis* etiam manus docta in ora Vicetinae editionis. *purpureos tollentem* Wolf. Burm.

354. *Aureus ipſe*] Imitatio Ovidiana Lib. i. Amor. ii. 42.

Ibis in auratis aureus ipſe rotis.

& i. Art. 214.

Quatuor in niveis aureus ibis equis.

Albinov. ad Liv. 332. *quadrijugis aureus ibit equis.* Ita Ariſtaen. Lib. i. Ep. 8. ὁ χρυσοῦς ἀκήκοεν ἱππεύς Burm.

355. *Regali*] Vetus liber recte, *legali.* ſic Tribunianus *legitimum vinculum* nominavit. Delr. *legali* etiam Oxon. & Lovan. ſed male. Laud. Serenae v. 36. *quae major origo, Quam regalis erit?* & de Nuptiis Honor. 253.

Magnorum ſoboles Regum, parituraque Reges. Burm.

Jungit] *junxit* Jun. Oxon. Leid.

356. *Nurum*] Placidiam innuit, quae filia Theodoſii magni ex Gallia ſorore Valentiniani Junioris. ſatis vero apparet Claudianum eam quaſi deſtinare Eucherio. Claver. Multi ex ſcriptis *torum.* Heins. *Chorum* Leid. a m. pr. *circumſtipantur honores.* Oxon.

358. *Eucherius timido*] *trepido* libri meliores. alii, *tepido.* Junianus, *tumido.* ut noſter Laud. Serenae 121.

Utraque luminibus tumidum micat, utraque blandas
Excitat ore faces.

ſic bene codices ſcripti. Nupt. Celerinae v. 125. *matura tumeſcit Virginitas.* Statius Theb. ii. 204.

Deipbilen tumida jam virginitate jugari.

Achill. i. 292.

Virginitas matura thoris, annique tumentes.

de Lycomedis filiabus. Dracontius Hexamero,

Virgo decora, rudis, matura tumentibus annis.

ſequenti verſu pro *laeto* prim. Vatic. & Reg. *retro.* tert. Vatic. pro diverſa lectione, *tetro.* Heins. *tepido* Wolff. manus docta in ora Vicetin. edit. *Eucherius cupido.*

359. *Thermantia*] Stilichonis filia minor natu, quae ſorore defuncta nupſit Honorio, integro adhuc & caſto, ut ajunt, quantum ad illam. Claver.

360. *Nam domus haec*] *namque domus utroque* Lovan.

361. *Reginas*] Sic olim Regum filiae apud nos. Servius in illud: *inſcripti nomina Regum*, non quoniam ipſi Reges, inquit, ſed quia Regum filii. Claver. vide ad Val. Flacc. i. 174. & vi. 657. *Reginarumque nepotes.* Oxon. ceterum duo verſus 360 & 361. in Voſſiano & Lovanienſi margini adſcripti erant.

362. *Dextraque regendum*] Meliores, *gerendum.* Plantini editio, *tegendum.* mendoſe. unde Raphel. *tenendum.* Heins. *dextraque* Voſſ. Lovan. Oxon. Leid.

364. *Secundat*] *ſecundis* Lovan. *infeſta ſecundas* Voſſ.

Tunc habiles armis humeros Dea veſtibus ambit
Romuleis: Latii ſederunt pectore cultus:
Loricaeque locum decuit toga. talis ab Hiſtro,
Vel Scythico victor rediens Gradivus ab axe,
Depoſito mitis clipeo, candentibus Urbem
Ingreditur trabeatus equis: ſpatioſa Quirinus
Frena regit, currumque patris Bellona, cruentam
Ditibus exuviis tendens ad ſidera quercum,
Praecedit: lictorque Metus cum fratre Pavore
Barbara ferratis innectunt colla catenis,
Velati galeas lauro: propiusque jugales
Formido ingentem vibrat ſuccincta ſecurim.
  Vidit ut optato ſe Conſule Roma potitam,
Nunc, ait, Elyſii lucos inrumpere campi,
Nunc libet; ut tanti Curiis miracula voti
Fabriciisque feram, Famae qui vulnere nuper
Calcatam flevere togam. jam prata chorêis
Pulſent, nec rigidos pudeat luſiſſe Catones.
Audiat hoc ſenior Brutus, Poenisque tremendi
Scipiadae, geminis tandem quod libera damnis

Voſſ. a m. pr. *babiles artus armis* Lovan. *babiles bumeros armis* Vicet. Parm. Ald. & aliae. Virgil. I. Aen. 318. *bumeris babilem ſuſpenderat arcum.*

Dea veſtibus] Pro *Dea* vetus liber, *jam*, eritque ſententia, humeros quondam idoneos armis, nunc trabeis. DELR. *jam* etiam Oxon. Leid. & Wolf.

368. *Rediens*] *ridens* Leid. *Scythio* Wolf.

369. *Urbem*] *orbem* Leid. duo, Lovan. Voſſ. a m. pr. *gaudentibus* Wolf.

370. *Spatioſa*] Forte, *ſpecioſa.* quae voces ſaepe commutatae. BURM.

371. *Bellona cruentum*] Sic plerique ſcripti. Cl. Gronovius Diatribes Statianae cap. L. *cruentam.* cui accedo. nam Gyrald. prim. Vatic. & decem alii cum primis editionibus, *cruentat.* idem *tendens*, non *tendentem*, & ſic ſcripti. HEINS. Intelligit tropaeum. inepte haſtam explicuit Paraphraſtes. qui enim illa dites exuvias poterat ferre? tropaea vero ex quercu facta quis ignorat? BURM.

372. *Tendentem*] Membranae hunc verſum ad Bellonam referunt continentes, *tendens.* DELR.

373. *Fratre Pavore*] Inepte alii, *Pudore.* Homero & Heſiodo δεῖμός τε φοβός τε θεράποντες Ἄρηος. Val. Flacc. III. 89. *Terrorque Pavorque Martis equi.* & ſic poëtae paſſim. HEINS. vide ad Val. Flacc. II. 204.

374. *Terga*] MS. cum vet. Germ. *colla.* DELR. *colla* meliores, ut Bello Getic. 293.

Colla catenati vidit ſquallentia Cimbri.

HEINS. *Barbara fraternis* Jun. *vincla catbenis* Lovan. *colla* & *terga* confuderunt librarii etiam III. Conſ. Honor. 79. I. in Eutrop. 184. & apud alios poëtas ſaepe. vide & I. de Rapt. 153. & utrumque defendi poſſe conſtat. BURM.

375. *Jugalis*] *jugales* Wolf.

377. *Optato*] *aptato* Junian.

378. *Irrumpere*] *erumpere* Oxon. Leid. Lovan. Wolf. Vicet. Parm.

379. *Ut tanti*] *intacti* vel *& tanti* Leid. duo, Voſſ. Lovan. *intacti vitiis* prior Moreti. *ut tanti curſus* Jun. *Fabriciisque moram* Lovan. a m. prim. *Nunc licet intacti* Wolf. a m. prim.

380. *Famae qui vulnere nuper Calcatam flevere togam*] *calcatam Famae vulnere togam* minus concinne cenſeo dici. quare minimum abeſt, quin opiner *vulnera* reponendum, cujusmodi appoſitiones multum amari a noſtro, alibi jam oſtendimus. HEINS. *calcantem* Oxon. *famis qui vulnere* Vicet. & Parm. an *Romae qui vulnera* &c. ſed vide ad Lucan. IV. 231. BURM.

382. *Luſiſſe*] *luxiſſe* Leid.

384. *Quod libera*] *qui* Colin.

Unius auxilio faſces Libyamque recepi.
Quod ſupereſt, unum precibus, fortiſſime Conſul,
Adde meis, Urbique tuum largire parumper,
Quem rogat, adventum: quam tu belloque fameque
Depulſa terris iterum regnare dediſti.
Splendida ſuſcipiant alium te Roſtra Camillum.
Ultorem videant ſervatoremque Quirites,
Et populus, quem ductor ames: quibus Africa per te
Nec prius auditas Rhodanus jam donat ariſtas:
Ut mihi vel Maſſyla Ceres, vel Gallica proſit
Fertilitas, meſſesque vehant nunc humidus Auſter,
Nunc Aquilo; cunctis diteſcant horrea ventis.
Quae tunc Flaminiam ſtipabunt millia vulgi!
Fallax o quoties pulvis deludet amorem
Suſpenſum, veniens omni dum crederis hora!
Spectabunt cupidae matres, ſpargentur & omnes
Flore viae, ſuperes quum Pythia limina Conſul

Ar-

385. *Faſces*] *Poenos Libyamque* Wolf. & pro diverſa lectione Oxon. Leid. & Lovan. & ed. Vicet.

388. *Roget*] *regat* Vicet. & Parm.

Belloque] *belliſque* Jun. Oxon. Leid. Lovan. edd. Vicet. & Parm.

389. *Depulſa*] Barthius *depulſam.* confirmant prima editio, & quatuor aut quinque ſcripti. non placet. HEINS. *depulſam* Vicet. Parm. vid. ad II. Conſ. Stilich. 171.

390. *Suſcipiant*] *ſuſpiciant* ed. Vicetin. quod defendi poſſet, quia *videant* ſequitur. de *alium* vid. Lib. I. 303. BURM.

391. *Ultorem*] *Auctorem* Voſſ. Jun. Oxon. Wolf. *ſolatoremque* Jun. Oxon.

392. *Quem ductor amas*] *ames* cum Aldo & pleriſque ſcriptis. HEINS. *Ut populus* Junt. Iſingr. Colin. Gryph.

393. *Auditas*] Audiverant certe Romani jam per tót ſecula Galliam frumenti feracem, ſed inde non Romam adduxerant. ſatis enim annonae ſuppeditabant claſſes Alexandrina & Africana. quare malim, *nec prius adductas*, vel *advectas*, neque literarum elementa multum abludunt. vide I. in Eutrop. 404. III. Stilich. 91. & hic Barthium. BURM.

394. *Ceres*] Vetus liber, *ſeges*, ſed in meo alia manu emendatum, *Ceres.* DELR. *Ceres* Vicetin.

395. *Meſſeſque ferat*] *ferant* multi. Gyrald. Lucenſ. Vatic. *vebat.* decem alii, *vebant.* bene. ut infra Lib. III. 94.

Vexit Lingonico ſudatas vomere meſſes.

HEINS. recte *vebant*, nam de navibus frumentiferis agitur. ita VI. Conſ. Hon. 497. *pronas puppes nunc amne ſecundo, Nunc redeunte vebit.* ita de plauſtris Lucan. III. 450. *quaeſita per urbem Plauſtra ferunt.* ubi in Langerman. eſt *vebunt.* ubi vide quae dixi. & ad Ovid. III. Faſt. 414. & ſic apud Lucan. IX. 706. legebat Heinſius,

—— inde vebuntur

Huc Libycae mortes, & fecimus Aſpida mercem.

ubi vulgo *petuntur*, vel *feruntur.* BURM.

396. *Aquilo*] *Aquilon* Leid. & ſex alii. ita Bell. Get. 60. etiam quidam codices.

Horrea] *orea* Vicet. *borea* Parm.

398. *Rumor deludet amorem*] *pulvis* primae editiones, prim. Vatic. & octo alii. optime. infra III. 2.

—— jam tempora deſine longae
Dinumerare viae, viſoque adſurgere ſemper
Pulvere.

Bell. Getico 455.

Pulveris ambiguam nubem ſpeculamur ab altis
Turribus, incerti ſocios adportet an hoſtes.

Lucan. VI. 247.

Caeſareas pulvis teſtatur adeſſe cohortes.

pluribus eam lectionem confirmare taedio ſit. HEINS. *pulvis* etiam Vicet. & Parm. de hoſtium adventu ex pulvere adparente Columm. ad Enn. VIII. Annal. p. 81. hoc vero loco imitatur noſter Martialem Lib. X. Ep. 6. ut recte Barthius,

Quando morae dulces, longuſque a Caeſare pulvis,
Totaque Flaminia Roma videnda via.

verſu praecedenti, *Quantum Flaminiam*, vel *Flaminei* Leid. *Flamineam* Leid. alter. Lovan. & Voſſ. *Flameam* Vicetin. BURM.

401. *Superet cum Pythia limina Conſul*] *ſuperes* malo cum ſeptem ſcriptis. *culmina* etiam bene octo cum

Arduus; antiqui ſpecies Romana Senatus.
Pompejana dabunt quantos proſcaenia plauſus!
Ad coelum quoties vallis tibi Murtia ducet
Nomen, Aventino Pallanteoque receſſu!
Nunc te conſpiciam caſtris, permitte, relictis,
Mox & cum genero trabeis viſura ſecundis.
  Haec dum Roma refert, jam Fama loquacibus alis
Pervolat Oceanum: linguis & mille citatos
Feſtinare jubet proceres: nullique ſenectus,
Non iter, hibernis obſtant nec flatibus Alpes.
Vincit amor meriti pridem, clarique vetuſtis

Faſ-

cum primo Vaticano. Idem Vaticanus, *Pincia culmina.* in aliis multis, *Pbicia*, & *Pbitia.* mons Pincius Romae ſatis celebris, ſed vulgatam ſcripturam non temere damnandam cenſeo. Heins. vide ad I. de Rapt. 8. & ad Lucan. V. 155. ego *limina* retinui cum primis editionibus, Aldina, & aliis. nam *ſuperare limen* rectius quam *culmen* dici puto. quod *liberare limen* dixit Petron. cap. cxxxvi. ubi & *ſuperare* reſtituebat Turnebus. ſed vide notas. *culmina ſuperare* eſſet tranſcendere, ut montes & Alpes. Lucan. I. 183. *ſuperare maria.* vid. ad Val. Flacc. I. 75. hic Senatum in Apollinis templo habitum puto intelligi, ubi Auguſtus Senatum habere ſolebat. Sueton. cap. xxix. *Pbicia culmina* Wolf. a m. ſec. Burm.

402. *Senatus*] *juventus* Oxon.

403. *Proſcaenia*] *procennia* Oxon. pro *plauſus* Jun. *lapſus.*

404. *Vallis tibi Martia ducet*] *Murtia* ſcribendum. Varro Lib. iv. de L. L. *Intimus Circus ad Murtium vocatus, ut Procilius ajebat, ab urceis, quod is locus eſſet inter figulos. alii dicunt a murteto, cujus veſtigium manet, quod ibi ſacellum etiamnum Murtiae Veneris.* Vidit Barthius quoque veram ſcripturam curis ſecundis, qui illic adeundus. primus Vaticanus a manu prima, *Murcia.* in aliis compluribus, *Marcia. tollet nomen*, non *ducet*, optimus liber Moreti, & quatuor alii. Lib. iii. 195.

——— *exultant avidi, quocunque decorus*
Conſpiciare loco, nomenque ad ſidera tollunt.

Heins. *vallis quoties* Jun. Oxon. de valle Murtia vid. Buleng. de Circens. cap. II. *ducet nomen* elegantius videtur, nec a librario profectum. per Echo enim redditum nomen, & coelo eductum intelligit. imitatur Horat. I. Od. 20.

——— *datus in theatro*
Cum tibi plauſus.
Clare Maecenas eques, ut paterni
Fluminis ripae ſimul & jocoſa
Redderet laudes tibi Vaticani
Montis imago.

ut Barth. recte notat. Burm.

405. *Pallanteoque receſſu*] *recuſſus*, vel *recuſſu* prim. Vatic. & emendatum a ſecunda manu, *recuſſum.* pari modo & Oiſelianus. tertius Vaticanus, *recuſſis.* quatuor alii, *recurſu. recuſſum* placet, ut in illo Maroniis II. Aeneid. 52.

——— *uteroque recuſſo*
Inſonuere cavae, gemitumque dedere cavernae.

Heins. *Palentinoque receſſu* Vicet. *Palantaeoque* Parm.

406. *Conſpiciam*] *perſpiciam* Leid. a m. pr. *proſpiciam* Jun. Oxon. *conſpiciam* Voſſ. Vicet. & Parm. ita verba haec commutari vidimus ſupra vs. 255. *conſpicuum caſtris* Ald. Colin. Gryph. *trabeas v. ſecundas* Leid. prior, quod placebat olim Heinſio, qui & conjecerat legendum, *Nunc primum aſpiciam, caſtris.* &c. vel *Nunc primas videam.* ſed ea longius abeunt. *Mox etiam genero* Jun.

408. *Roma*] *Troja* Wolf.

Jam Fama loquacibus alis] De *alis loquacibus* nugae ſunt. lego, *Fama ales*, quidquid obſtant ſcripti. diſtinctione locus etiam juvandus. dictum bello Gildon. 477. ſic & *alitem Victoriam* facit IV. Conſ. Hon. 607. ubi plura. Ceterum in Pricaeano, *volacibus alis.* ut forte ſcribendum ſit:

Haec dum Roma refert, jam fama ſonacibus alis
Pervolat Oceanum. linguis & mille citatos
Feſtinare jubet proceres.

ſed *ales Fama* non eſt loco movenda. Heins. Ita *volucrem Famam* dici vidimus ad Petron. c. cxxiii. diſtinguunt veteres editiones poſt *Oceanum.* mihi *alis* non diſplicet & *linguis mille* jungerem. nam nihil elegantiae video in *linguis loquacibus.* ſed *alas loquaces* dici, ut aliae res inanimatae, vere poëticum. vide loca a Barthio adducta. ſic *ſilvae, rivi* &c. *loquaces, garruli, arguti*, & ſimiliter dicuntur. vide ad Petron. cap. cxx. & ad Virgil. Eclog. VIII. 22. *velocibus alis* Vicetin. contra metrum. Burm.

410. *Nullique ſenectus*] *nullisque* Oxon. & edd. Parm. Ald. Iſingr. & plurimae. *nullique ſequutus* Vicetin. vitioſe.

412. *Vincit amor meriti pridem*] Puto:
Vincit amor. pridem emeriti clarique vetuſtis
Faſcibus ad ſocii properant & conſulis annum.

Na-

Faſcibus ad ſocii properant & vindicis annum.
Sic ubi fecunda reparavit morte juventam,
Et patrios idem cineres, collectaque portat
Unguibus oſſa piis, Nilique ad litora tendens
Unicus extremo Phoenix procedit ab Euro;
Conveniunt aquilae, cunctaeque ex orbe volucres,
Ut Solis mirentur avem: procul ignea lucet
Ales, odorati redolent cui cinnama buſti,
Nec minor in coelo chorus eſt. exſultat uterque
Theudoſius, Divique tui. Sol ipſe quadrigis
Vere coronatis dignum tibi praeparat annum.
Eſt ignota procul, noſtraeque inpervia menti,
Vix adeunda Deis, annorum ſqualida mater,
Inmenſi ſpelunca aevi, quae tempora vaſto
Suppeditat revocatque ſinu. conplectitur antrum,

Om-

Naſo Metam. x.

Vicit Amor. ſupera Deus hic bene notus in ora eſt.

Conſulatu Mallii II.

Emeritum pridem, deſudatisque remotum
Judiciis. eadem rurſum complexa poteſtas
Evehit, & reducem notis inponit habenis.

infra Lib. III. 18.

Et poſt emeritas moderator quisque ſecures
Diſcrimen letale ſubit. HEINS.

413. *Faſcibus*] *Faſtibus* Voſſ. *Faſcibus acciti* Oxon. & alter pro varia lectione *acciti* vel *ad ſoceri.* Junianus etiam *ſed vindicis.*

416. *Nilique ad litora tandem*] Gyrald. & undecim alii, *tendens.* recte. alibi de Phoenice v. 74. *velox alienum tendit in orbem.* paulo ante pro *fecunda,* perperam quidam *fecundam.* Eidyll. de Phoenice:

Emeritos artus fecunda morte reformat.

HEINS. eadem varietes in *tandem* & *tendit* fuit ſupra 272. & mox praefat. Lib. III. 17. ſed recte reſtituit Heinſius. ita & Vicet. edit. & verbo hoc noſter ſaepe utitur. ut infr. Lib. III. 138. & Nupt. Honor. 179. Val. Flacc. I. 717. *iter ad Scythiam tendere.* deinde *oſſa patris* Jun. praeterea *fecundam r. more* Oxon. *jocundam* Wolf. BURM.

420. *Cui*] *tibi* Oxon. *redolent &* Barth. cod. forte, *odorati redolet quae cinnama buſti.* nam *olere, redolere,* & ſimilia, accuſativo caſu junguntur. BURM.

422. *Theudoſius*] Anthologiae 3. θεῖον Ἰωαννὴν τὸν πάνυ Θευδόσιον. ſic *Theudoricus* apud Sidonium. CLAVER.

Divi] *Deum honor,* ait Tacitus, *non ante principi habetur, quam agere inter homines deſierit.* Tertull. *maledictum eſt ante apotheoſin Deum Caeſarem nuncupare.* CLAVER. *dominique tui* Oxon.

423. *Coronatis*] *coronatus* Iſingr. Pulm. Gryph. Colin. *tibi properat* Vicet. & Parm.

424. *Eſt ignota*] Hic aliquid hieroglyphicum. & ſane Orus Apollo, arcana Aegyptiae gentis apprime doctus, libellum ſcripſit, ubi Serpens ejusmodi pingitur ſubtili & pulchro indicio. apud Virgil. Lib. v. 85. ſerpens, *Septem ingens gyros, ſeptena volumina verſat.* quod ſeptennium deſignat. ubi Servius, *Annus,* inquit, *ſecundum Aegyptios ante inventas litteras indicabatur picto dracone caudam ſuam mordente.* & hic Poëta fuit Aegyptius. CLAVER.

425. *Deis*] *feris* Wolf. neſcio an Ovidium cogitaverit ſcriba, qui IV. Faſt. 496.

Non homini regio, non adeunda ferae.

& v. 374.

Arvaque pugnaci non adeunda ferae.

vide ad Rutil. Itiner. II. 34. hic nihil mutandum. BURM.

425. *Annorum ſqualida mater*] Non ſatis haec capio. an enim ipſa ſpelunca eſt mater annorum, an potius in illa ſpelunca ipſi eſt ſedes. Paraphraſten non magis intellexiſſe puto, qui interpretatur: *Parens rancida annorum eſt longe incognita, & inaccesſa animis humanis, vix patens ſuperis ipſis cavernas aeternitatis infinitae, quae mittit & revocat tempora gremio ingenti.* ubi quo *cavernas* referas, non video. an elapſum eſt verbum *habens,* vel *habitans,* an *caverna* legendum? Barthius hic nihil juvat. in ora Vicetinae editionis legitur *mater & domus annorum.* in vulgata lectione *ſpelunca* mater annorum debet dici. BURM.

426. *Vaſto*] *nacto* Oxon.

427. *ſinu*] *ſinus* ed. Vicetin. Parm. *complectitur annum* Oxon.

428.

Omnia qui placido conſumit numine, ſerpens:
Perpetuumque viret ſquamis, caudamque reducto
Ore vorat, tacito relegens exordia lapſu.
Veſtibuli cuſtos, vultu longaeva decoro,
Ante fores Natura ſedet, cunctiſque volantes
Dependent membris animae. manſura verendus
Scribit jura ſenex, numeros qui dividit aſtris,
Et curſus ſtabileſque moras, quibus omnia vivunt,
Ac pereunt fixis cum legibus, ille recenſet
Incertum quid Martis iter, certumque Tonantis
Proficiat mundo, quid velox ſemita Lunae,
Pigraque Saturni: quantum Cytherea ſereno
Curriculo, Phoebique comes Cyllenius, erret.
Illius ut magno Sol limine conſtitit antri,
Adcurrit Natura potens, ſeniorque ſuperbis
Canitiem inclinat radiis. tunc ſponte recluſos
Laxavit poſtes adamas. penetrale profundum
Panditur, & ſedes aevique arcana pateſcunt.
Hic habitant vario faciem diſtincta metallo

Se-

428. *Numine*] *munere* Jun. Oxon. *nomine* Leid.

429. *Perpetuumque viret*] *virens* Gyrald. & *reductam* prim. Vatic. aliique non pauci. pro *lapſu* Lovan. *morſu*. HEINS.

Reducto] Vetus liber, *reductam*. DELR. *Ore volat* Vicet. & Parm.

433. *Manſura*] *manſueta* Jun. Oxon. *deprebendunt* Vicet.

434. *Numeros*] vid. Virgil. I. Georg. 137.

436. *Fixis cum legibus*] Puto, *fixis ceu legibus*. frequens error, quo Apulejum non ſemel liberavimus. prim. Vatic. aliique non pauci diſtinguunt, *fixit cum legibus ille recenſet*. ut forte, *fixis tum legibus* ſit ſcribendum. HEINS. *pereunt fictis cum* ed. Vicetin.

438. *Proficiat*] *proſpiciat* Oxon.

439. *Sereno*] *ſerenum* Jun. & Oxon. a m. prim.

440. *Erret*] *errat* Oxon. *iret* Vicet. ed.

441. *Illius ut Phoebus*] undecim cum primo Vaticano:

Illius ut magno Sol limine conſtitit antri.

HEINS. *conſtitit auſtri* liber Barth. mallim, *magnus Sol*, quam *magno limine*. vide ad Ovid. XIII. Met. 852. ubi eodem modo errarunt librarii. BURM.

442. *Occurrit Natura potens*] *Accurrit* meliores ſcripti. *parens* etiam prior Moreti, quod perpetuum Naturae apud poëtas epitheton. at primus Vaticanus a manu prima, *duce* pro *duci*. ut Solem Naturae ducem appellet. HEINS. *parens* & *potens* natura ſollemni fere varietate occurrit in ſcriptis. vid. ad Ovid. X. Met. 352. ſic & diſcrepant codices apud Lucanum X. 238. *genetricem* vocat II. de Rapt. Prof. 39. in aliis etiam *potens* & *parens* commutarunt librarii. Conſ. Olyb. 8. 11. Rapt. 367. & alibi. *Adcurrit* etiam in Lovan. & Wolf. quod praetuli. vide ad Ovid. II. Faſt. 372. & infra bell. Getic. 414. pro *ſuperbis* Jun. *ſuperbus*. BURM.

443. *Tunc ſponte*] *tum* Lovan. Leid. *cum* Oxon. Jun. *recluſus* Oxon. Leid. *revulſos* unus Heinſio inſpectus.

446. *Hic habitant*] Putem *His* legendum, ut ad τὸ *locis* referatur. & mox iterum, *His*, & bis *illic*. *faciem* pro *facies* bene quinque ſcripti. HEINS. *hinc habitant* Leid. *habitat* Vicet. & Parm. *glomerantur aëno* Oxon. *Hinc ferrata rigent*, *illinc* Vicet. Parm. Colin. *illinc argentea* Oxon. Leid. & ed. Colin. *faciem* recte, licet de plurimis agatur, ut hoc multis illuſtravimus ad Suet. Claud. XXXIV. & Lucan. VII. 100. & alibi ſaepe. rarior vero locutio *regionem domus* vocare ejus partem, vel membrum. neſcio an in hac deſcriptione ſpeluncae non aliquid ex Ovidio Lib. IV. Faſt. 496. ſumſerit, qui etiam de ea dixit,

Non homini regio, non adeunda ferae.

qui ipſam ſpeluncam vocat regionem. BURM.

Secula certa locis; illic glomerantur aëna:
Hic ferrata rigent, illic argentea candent.
Eximia regione domus, contingere terris
Difficiles, ſtabant rutili, grex aureus, anni:
Quorum praecipuum pretioſo corpore Titan
Signandum Stilichone legit. tunc imperat omnes
Pone ſequi: dictiſque ſimul conpellat euntes.
  En, cui diſtulimus melioris ſecla metalli,
Conſul adeſt. ite optati mortalibus anni.
Ducite virtutes: hominum floreſcite rurſus
Ingeniis hilares, Baccho frugumque feraces.
Non inter geminos anguis glaciale Triones
Sibilet, in modico nec frigore ſaeviat Urſa.
Non torvo fremat igne Leo, nec brachia Cancri
Urat atrox aeſtas, madidae nec prodigus urnae
Semina praerupto diſſolvat Aquarius imbre.

Phri-

450. *Difficilis. ſtabat Rutili*] *rutuli ſtabant* tres ſcripti. optime Cl. Gevartius, *Difficiles*, *ſtabant rutili.* ut ſit epexegeſis, & ſic Voſſius in Opere Grammatico. in uno certe Ambroſ. *Difficiles ſtabat.* ſcribendum etiam videtur, *Eximia regione domûs*, ut cohaereant haec cum ſequentibus. HEINS. *ſtabat rutili rex* Lovan.

451. *Praecipuum*] *principium* Jun. quod poſſet capi de reſtituto aureo a Stilichone ſeculo. ut aemuletur Maronem in Eclog. IV. 5. & ſeqq. & ita mox vs. 456. *rurſus*, & *iterum* 476. &c. *ſignandi* Vicet. & Parm. BURM.

452. *Inperat omnes Pone ſequi*] Rarior haec conſtructio. ita apud Virg. VII. Aeneid. 35.

Flectere iter ſocios, terraeque advertere proras

Inperat. cod. MSS. vulgo *ſociis.* Prudent. Cathem. Hymn. V. 63.

Moyſes porro ſuos in mare praecipit
Conſtans intrepidis tendere greſſibus.

ita ex ſcriptis edidit Heinſius pro *ſuis.* BURM.

453. *Conpellat*] *conpellit* Vicetin.

454. *En cui diſtulimus*] *In quem diſtulimus* prim. & tert. Vatic. cum aliis quatuor. ſic IV. Conſ. Hon. 385. *ſed praelia differ In juvenem*, ubi plura ad rem diximus. HEINS.

455. *Optati mortalibus anni*] *optati per ſecula metalli* Vicet. ed. ex prioris verſus verbis repetitis.

456. *Ducite virtutes*] Antiquae editiones aliter diſtinguunt, *Ducite virtutes hominum*, *floreſcite rurſus Ingeniis* &c. ego malim:

Ducite virtutes, *hominum floreſcite rurſus*
Ingeniis hilares, *Bacchi frugumque feraces.*

nam haec duo vinum & fruges debent ex ſollemni quaſi formula jungi. ſic Seneca Herc. Fur. 697.

Eſtne aliqua tellus Cereris aut Bacchi ferax?

& ita Florus I. cap. 16. *Campania*, dicit, *Liberi Cererisque certamen.* Ovid. II. Amor. XVI.

Terra ferax Cereris, *multoque feracior uvae.*

ubi vide. & ſupra II. in Eutrop. 270. BURM.

457. *Hilares Baccho*] *Bacchi* unus Ambroſ. non ineleganter. multus eſt in hiſce Silius Italicus, ut ad illum pluribus dicemus. HEINS.

458. *Anguis*] *angues* Wolf.

459. *Nec frigore*] *non frigore* Lovan. Oxon. *ne frigore* Parm.

460. *Non torvo*] *nec toto fremat ore* Oxon. *non toto fr. igne* Leid. *nec torvo f. igne* Jun. Oxon. Heinſius varie tentavit olim. *Non toſto fremat ore.* ut Ovid. II. Met. *toſtos en aſpice vultus.* & ita legebat Lib. II. de Rapt. 316. *toſtoque fluunt incendia vultu.* vel cum Leidenſi, *toto fremat igne* vel *torto.* ſed nihil probavit, nec in ullo conſtitit ejus judicium. *torvo* non moverem, nam Stat. IV. Silv. IV. 28. *Torva Cleonei juba ſideris.* quare ego malim, *torvo fremat ore Leo.* nam *torvus ignis* durius dictum videtur, niſi, ut centies poëtae, ſit pro *torvus Leo fremat igne.* ita *igne* & *ore* confunditur apud Ovid. VII. Met. 29. & ita apud German. Arat. 174. de Tauro,

Cornua fronte gerens, *&* *lucidus ore minaci.*

ubi alii *igne* Ovid. II. Met. 82. *violentique ora Leonis.* mox *atrox aetas* vitioſe Vicetin. BURM.

462. *Praerupto diſſolvat Aquarius igne*] Ita & ſcripti.

Phrixêus róſeo producat fertile cornu
Ver Aries: pingues nec grandine tundat olivas
Scorpios: autumni maturet germina Virgo.
Lenior & gravidis adlatret Sirius uvis.
Sic fatus, croceis rorantes ignibus, hortos
Ingreditur, vallemque ſuam, quam flammeus ambit
Rivus, & irriguis largum jubar ingerit herbis,

Quas

ti. malim nihilominus, *prorupto imbre*, pro prorumpente. quomodo apud Maronem I. Aen. 245.

Unde per ora novem vaſto cum murmure montis
It mare proruptum.

libro VII. 458.

——— *oſſaque & artus*
Perfudit toto proruptus corpore ſudor.

ſed magis ad rem illa Valerii Flacci Lib. VI. 632. *velut hiberno proruptus ab arcu Imber agens ſcopulos.* noſter ipſe bello Gildon. 142.

Mergi prima peto, veniant prorupta Pachyno
Aequora.

ubi pari modo peccabatur. apud eumdem Valer. Flacc. Lib. IV. 507. *prorupti tonuit cum forte Veſevi Heſperiae letalis apex.* apud Statium II. Theb. 626.

——— *atque illi voce repleta*
Intercepta natat prorupto in ſanguine lingua.

quomodo & illic optimae membranae. Avienus Fab. XVI.

In tua proruptus offendet robora nimbus
Motibus aura meis ludificata perit.

quomodo illic loci cenſeo caſtigandum, vulgo, *praeruptus offendit.* Lucretius Lib. VI. *prorumpitur in mare ventivis.* Maro Aeneidos III. de Aetna, *atram prorumpit in aethera nubem.* apud Gellium Lib. XV. cap. 22. *in fugam ſe prorumpit.* ſic & *eruptus* pro *erumpens* Statio Theb. VII. 683.

Arma fluunt, longiſque crepat ſingultibus aurum,
Eruptusque ſinu vicit cruor.

ut quidem a Papinio videtur nobis relictum. nam codex pervetuſtus *Eruptosque ſinus.* vulgo, *Erumpenſque ſinus. Faucibus Aetnae erupti ignes* apud Lucretium libro primo. Apulejus de Mundo: *Tempeſtates inter ſe ſerenae hibernaeque confligunt, micant ignes, imbres rumpuntur.* quo loco non eſt audiendus Wouwerius, dum reponit, *imbres erumpunt,* etſi Elmenhorſtium nactus ſuffragatorem. Idem Apulejus ibidem: *Audivimus etiam abruptis imbribus prolutas eſſe totas regiones.* ubi ſcribe, *ab ruptis imbribus.* HEINS. vide ad Sil. III. 51. & noſtra ad Valerii Flacci locum laudatum.

463. *Producat*] *praeducat* Jun.

465. *Scorpius*] Libri multi mendoſe, *Scorpion* pro *Scorpios*, ut ſaepe veterrimi codices peccant. pro *gramina* Aldus & cum primo Vaticano plurimi ſcripti, *germina.* vere. pro pomis. quod & Barthio curis ſecundis videbatur. Alcimus Avitus Lib. III. 46.

——— *ſed poſtquam foedere rupto*
Interdicta tuus perſtrinxit germina guſtus.

HEINS. *Scorpios* etiam apud Ovid. II. Met. 196. ubi vide. & ita ſaepe alibi. *germina* & *gramina* ubique fere confuſa. BURM.

467. *Ignibus hortos*] *Finibus* Iſingrin. & ſeptemdecim noſtri. ſupra hoc ipſo libro 206.

Inque ſuos fines tandem redeunte colono
Illyricis iterum ditabitur aula tributis.

Lib. I. in Rufin. 192.

——— *laribus pellit, detrudit avitis*
Finibus, aut aufert vivis, aut occupat heres.

unus, *crinibus.* prior Leid. Pamel. & Lovan. *floribus.* Forte, *croceis halantes floribus hortos.* vide quae notamus ad Naſonem libro VIII. Met. 675. Virgiliana eſt aemulatio, apud quem

Invitent croceis halantes floribus horti.

alantes ſcriptum fuerat. priores literae τῷ *rorantes* ex praecedente voce perperam geminatae ſunt. Statius *ſpirare* dixit III. Silv. III. 211.

Semper odoratis ſpirabunt floribus arae.

pro *flagrantibus* mox *fragrantibus* lego cum duobus Vaticanis, quod optimus ille quoque pro diverſa lectione agnoſcebat. Oiſelianus, *flaglantibus.* ſic peccatur & apud Silium XV. 117.

Nec donum deforme viro fragrantis amomi.

apud Valer. Flaccum de Harpyis Lib. IV. 455. *foedataque turbant Pocula: fragrat odor.* ubi non opus ex Carrionis codice reponi *ſaevit odor. fragrare* enim pro foetere. ſic *olere* nunc in bonam, nunc in malam partem ſumitur. mox Val. Flac. eodem libro 493.

Fragrat acerbus odor, patriique expirat Averni
Halitus.

ſic & *fragrare heſterno vino* apud Martialem. HEINS. *ignibus* mutandum non eſt. vide ad Ovid. V. Faſt. 363. pro *rorantes* mallem *rutilantes.* ut apud eumdem III. Faſt. 403.

Cum croceis rutilare genis Tithonia conjux
Coeperit.

ita MSS. vulgo *rorare.* BURM.

469. *Irriguis*] *exiguis* Leid. a m. prim.

471.

Quas Solis paſcuntur equi. fragrantibus inde
Caeſariem ſertis, & lutea lora jubasque
Subligat alipedum. gelidas hinc Lucifer ornat,
Hinc Aurora comas. juxtaque adridet habenis
Aureus, & nomen praetendit Conſulis, annus:
Inque novos iterum revoluto cardine curſus
Scribunt aetheriis Stilichonem ſidera faſtis.

471. *Lutea*] *lactea* Lovan. Wolf. Oxon. duo, Leid. duo, Voſſ. & edd. Vicet. Parm. Ald. pro *lora*, *colla* Jun. & Oxon. ſed *lactea colla* puellis, & alia in re etiam animalibus dantur paſſim a poëtis, ut Bentlejus ad Horat. I. Od. 13. oſtendit. ſed hic omnia ignea debent adparere. & ita *luteam Auroram* paſſim poëtae dicunt. *gelidas* mox *comas* vocat, non a rore, ſed quia mari emergere fingitur Sol. *egelidas* hic volebat Barthius ed. prim. BURM.

473. *Adridet babenis*] prim. Vatican. & duodecim alii, *alludit*. tres, *illudit*. *arridet babenas* ſec. Vatic. HEINS.

CL.

CL. CLAUDIANI
IN LIBRUM
DE SECUNDO CONSULATU
FL. STILICHONIS, V. C.
PRAEFATIO.

MAjor Scipiades, Italis qui ſolus ab oris
In proprium vertit Punica bella caput.
Non ſine Pieriis exercuit artibus arma.
Semper erat vatum maxima cura duci.
Gaudet enim virtus teſtes ſibi jungere Muſas.
Carmen amat, quisquis carmine digna gerit.
Ergo ſeu patriis primaevus manibus ultor
Subderet Hiſpanum legibus Oceanum,
Seu Tyrias certa fracturus cuſpide vires
Inferret Libyco ſigna tremenda mari;
Haerebat doctus lateri, caſtrisque ſolebat
Omnibus in medias Ennius ire tubas.
Illi poſt lituos pedites favere canenti,
Laudavitque nova caede cruentus eques.
Quumque triumpharet gemina Carthagine victa,
(Hanc vindex patris vicerat, hanc patriae)

Quum

Hic ſane primus, ut antea dicere non ſum veritus, Conſulatus Stilichonis, quem honeſte deprecabatur, quamvis Roma inſtaret ejus videndi cupida poſt fuſum Gildonem; libenter ſane in locum Eutropii ipſum ſuffectura fuit, ſed finem anni conſultius expectavit Stilicho. Claver.

1. *Italis qui ſolus ab oris*] *qui ductus* Iſingr. forte, *ductor*. Heins.

2. *Proprium*] Non ſuum, ſed Carthaginem, quae caput & auctor belli fuerat. Non intellexit interpres Pariſinus, qui *in ſeſe convertit* explicat. Burm.

5. *Sibi jungere*] *ſubjungere* pro varia lectione Oxon. unus & Leid. duo, Lovan. & Wolf. tres etiam Pulm. & ed. Vicetin. deinde, *carmine digna facit* Oxon.

7. *Patriis*] *patris* Ald.

9. *Certa*] *contra* Vicetin.

11. *Caſtrisque*] *caſtusque* Jun. Oxon. Barthius & Pyrrho ex Barthio *caſtris* interpretantur bellis, expeditionibus omnibus, ſed eſt ellipſis τοῦ *ex*. ſic 11. Eutrop. 188. *Principe venire*, pro a principe. forte & legendum, *caſtrisque ſolebat Comminus*. vel *Horridus*. Burm.

13. *Illi*] *Illic* Oxon. *Laudabatque* Jun. Oxon. duo, Wolf. Leid. Lovan. Barthii Cod. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald.

15. *Gemina Carthagine*] Fuit enim Carthago in Africa, & nova Carthago in Hiſpania, utraque Scipionis virtute debellata. *Victor* vetus codex, non *victa*. Claver. Claverii codex & Thuan. *victor*. Heins.

16. *Hanc vindex patris*] *patri* prim. Vatic. & un

de-

Quum longi Libyam tandem poſt funera belli
  Ante ſuas maeſtam cogeret ire rotas;
Advexit reduces ſecum Victoria Muſas,
  Et ſertum vati Martia laurus erat.
Noſter Scipiades Stilichon, quo concidit alter
  Hannibal, antiquo ſaevior Hannibale,
Te mihi poſt quintos annorum, Roma, recurſus
  Reddidit, & votis juſſit adeſſe ſuis.

decim alii. HEINS. Sed *vincere patri*, jam mortuo non poteſt dici. ſed *vindex patris*, ut Oreſtes Ovidio I. Amor. VII. 9. niſi *vindex patri* ſumatur, ut vs. 7. *manibus ultor*. BURM.

17. *Quum longi* &c.] *Et longi Libyam tendit* Jun. vide Lib. II. 416.

19. *Advexit*] Vetus liber, *adduxit*. DELR.

21. *Noſter*] *Noſtri* Jun.

Quo concidit alter] *Qui* Pricaeanus. lege, *cui concidit*. HEINS. Sed *quo* eſt pro a quo. ut bell. Get. 75. *Occubuit Phoebo*. & IV. Conſ. Honor. 89.

Non hoſtes victore cadunt, ſed judice ſontes.

I. in Eutrop. 218.

Et Pharos Auguſto jacuit, vel Creta Metello.

vide ad Lucan. II. 554. & Val. Flacc. VI. 286. BURM.

23. *Te mihi poſt quintos*] In ſecundo igitur Conſulatu ſcripta fuit haec Panegyris, nam prior quinque annis praeceſſit. DELR. Ex hic colligitur, Claudianum a Conſulatu Olybrii & Probini, ſeu mavis a morte Theodoſii, qui obiit Mediolani, ibidem conſediſſe, ac recitaſſe Panegyres in tertium & quartum Honorii Conſulatum, & poſtremo Theodori Paneg. Ne quis vero fallatur, ſecundus Stilichonis Conſulatus, qui cum Anthemio, fuit quadriennio poſt hunc, qui quidem ſecutus eſt Honorii VI. Conſ. anno 405. CLAVER. *quinos* Raphelengio placet. HEINS.

CL. CLAUDIANI

DE SECUNDO CONSULATU

FL. STILICHONIS, V. C.

LIBER.

QUem populi plauſu, procerum quem voce petebas,
Adſpice, Roma, virum. jam tempora deſine longae
Dinumerare viae, viſoque adſurgere ſemper
Pulvere: non dubiis ultra torquebere votis.
Totus adeſt oculis, aderat qui mentibus olim,
Spe major, fama melior. venerare curulem,
Quae tibi reſtituit faſces. conplectere dextram,
Sub juga quae Poenos iterum Romana redegit.
Excipe magnanimum pectus, quo frena reguntur
Imperii, cujus libratur ſenſibus orbis.
Os ſacrum, quod in aere colis, miraris in auro,
Cerne libens. hic eſt pro te bellator ubique,
Defenſor Libyae, Rheni pacator & Hiſtri.

Oſten-

1. *Quem populi*] Senatus populusque Romanus in votis habuit adventum Stilichonis Conſulis renuntiari. At Rutilius poſtea de hoc viro inluſtri & de Nerone:

Hic immortalem, mortalem perculit ille,
Hic mundi matrem, perculit ille ſuam.

Claver. *populi clauſu* Jun.

3. *Dinumerare viae*] Vetus liber, *morae.* Delr. *morae* duo veteres. Heins. *viae* & *morae* variant apud Ovid. Remed. Amor. 214.

4. *Torquebere*] *procedere* Jun.

5. *qui mentibus*] forte *ceu.* Heins.

7. *Reſtituit*] *conſtituit* Lovan.

8. *Redegit*] *ſubegit* Lovan. Jun. *reduxit* Leid. *ſubegit* vel *coegit* Oxon.

9. *Excipe*] *Accipe* Lovan.

11. *In aere*] *in ore* Jun. *mirare ſine auro* Jun. Voſſ. Wolf. Vicetin. *mirare ſn̄ auro* Lovan. *mirare ſub auro* Leid. quod eſſet *auratum.* vid. ad Ovid. II. Amor. xv. 25. ſed nihil hic muto. & *ſub* & *in* ſaepe conmutari vidimus ad Ovid. I. Met. 689. Burm.

12. *felix bellator ubique*] Membranae quaedam, *pugnator.* Delr. *pro te bellator* plerique veteres, quod ex Cujacianis libris probat Barthius. neque aliter Aldus, Gyrald. Iſingr. Lucens. ex melioribus. at primus Vaticanus, *felix.* forte, *pro te qui bellat ubique.* Heins. vide ad Ovid. Ep. XIII. 69. & voce *bellare* ſaepe utitur Vellejus & alii. vid. infr. vs. 85. *pro te* etiam Wolf. Vicet. & Parm. forte aemulatur Lucanum X. 488. *Sed adeſt defenſor ubique Caeſar.* & Lib. I. 207. *Caeſar ubique tuus miles.* Burm.

13. *Pacator*] MS. & impreſſi, *calcator.* Delr. *calcator* Iſingr. aliique multi. ut VI. Conſ. Honor. 648.

Colla catenati proculcat Honorius Iſtri.

nihil tamen muto. ſupra Lib. II. 246.

Uſque adeone levis pacati gloria Rheni?

Epith. Celerinae 91. *quanto pacatur milite Rhenus.* Heins. ſic Silio XVI. 246. Scipio *terrae pacator Hiberae* dictus. Vix tamen puto *calcator*, quod & Wolf. Vicetin. Parm. & Colin. habent, a manu va-

Oſtentare ſuos priſco ſi more labores,
Et gentes cuperet vulgo monſtrare ſubactas;
Certaſſent utroque pares a cardine laurus.
Haec Alamannorum ſpoliis, Auſtralibus illa
Ditior exuviis. illinc flavente Sycambri
Caeſarie, nigris hinc Mauri crinibus irent:
Ipſe albis veheretur equis: currumque ſecutus
Laurigerum, feſto fremuiſſet carmine, miles.
Hi famulos traherent Reges: hi facta metallo
Oppida, vel montes captivaque flumina ferrent.
Hinc Libyci fractis lugerent cornibus amnes:
Inde catenato gemeret Germania Rheno.
Sed non inmodicus proprii jactator honoris
Conſul, Roma, tuus. non illum praemia tantum,
Quam labor ipſe juvat. ſtrepitus faſtidit inanes,
Inque animis hominum pompa meliore triumphat.
Non alium certe Romanae clarius arces
Suſcepere ducem, nec quum cedente rediret
Fabricius Pyrrho, nec quum Capitolia curru
Pellaeae domitor Paullus conſcenderet aulae.
Nec ſimilis Latias patefecit gloria portas,
Poſt Numidas Mario, poſt claſſica Martis Eöi
Pompejo. nulli pars aemula defuit umquam,
Quae gravis obſtreperet laudes, ſtimuliſque malignis

Fa-

variantis ſcribae eſſe. ſed *pacator* ex gloſſa videtur ortus. in Lovan. erat, *damnator*, vel *calcator*. ubi *domator* voluit gloſſator, metri ignarus, vel *dominator*. BURM.

15. *Cuperet*] *cuperes* Jun.

16. *Certarent*] *certaſſent* primus Vaticanus & decem alii. rectius. HEINS.

17. *Alamannorum*] *Alemannorum* Vicet. Parm. Ald. & alii.

18. *Flavente*] *flammante* Jun. eadem differentia bell. Getic. 327. & apud Ovid. XIII. Met. 848. vide ibid. ad vs. 421. & *flavente* poteſt rarioris verbi expoſitio interpretis eſſe, qui *flavam* caeſariem Sycambrorum legerat IV. Conſ. Hon. 445. & ipſos Sycambros *flavos* Bell. Get. 419. *illic* etiam Leid. BURM.

21. *Fremuiſſet*] *tremuiſſet* Oxon.

22. *Facta metallis*] Rectius quidam, *metallo. ficta* etiam malim, ut Conſ. Olybr. 99. *Fingunt aera lupam.* vide quae curis ſecundis ad Naſonem notamus Pont. IV. El. I. 32. HEINS.

24. *Lugerent*] *lucerent* Leid. duo & Wolf.

26. *Inmodicus*] *immodici* Jun.

31. *Nec cum cedente rediret Fabricius Pyrrho*] Haec margini adſcripta erant in Lovanienſi.

35. *Poſt Numidas*] Nihil immutavi, licet in meo MS. invenerim, *poſt victos Numidas Marios; poſt claſſica Martis Pompejo*, nam vocem *victos* ex gloſſa irrepſiſſe, & germanam *Eoi* ſua ſede arbitror expuliſſe. idem inferius, *Juppiter altum.* DELR.

37. *Quae gravis obſtreperet laudi*] *laudes* ſec. Vatic. optimus Moreti, optimus Leid. & decem alii cum Aldina editione. duo veteres, *laudis.* adeantur quae notamus ad Naſonem Met. XI. 18. ſic & *adſtrepere* cum caſu quarto nonnumquam jungitur. HEINS. *laudis* Vicet. & Parm. ſed ultima litera ex ſequenti voce iterata *laudi* ſatis placet. nam & Senec. Herc. Fur. 1031. *Remove parentem ne tuae laudi obſtrepat.* Flor. II. 19. *ac ſcelera virtutibus obſtrepant.* IV. 2. *Cato detrectare Pompejum, actisque ejus obſtrepere.* neque ullum hic ambiguitatis periculum, cum

ſatis

Facta ſequebatur, quamvis ingentia, Livor.
Solus hic invidiae fines virtute reliquit,
Humanumque modum. quis enim liveſcere poſſit;
Quod numquam pereant ſtellae? quod Jupiter altum
Poſſideat coelum? quod noverit omnia Phoebus?
Eſt aliquod meriti ſpatium, quod nulla furentis
Invidiae menſura capit. ductoribus illis
Praeterea diviſus erat favor. aequior ille
Patribus, inviſus plebi: popularibus illi
Munito ſtudiis languebat gratia Patrum.
Omnis in hoc uno variis diſcordia ceſſit
Ordinibus. laetatur Eques, plauditque Senator,
Votaque patricio certant plebeja favori.
O felix, ſervata vocat quem Roma parentem!
O mundi communis amor, cui militat omnis
Gallia, quem Regum thalamis Hiſpania nectit!
Cujus & adventum crebris petiere Quirites
Vocibus, & genero meruit praeſtante Senatus!
Non ſic virginibus flores, non frugibus imbres,

Proſ-

ſatis adpareat, & per intervallum duarum vocum, & ex ſenſu neceſſario *nulli* ad *defuit* referri. poſt enim nominatim enumeratos, nunc generatim ſubjicit, *nulli defuit aemula pars* &c. ſed ſolus Stilichon evaſit invidiam. forte differentia poſſet ſtatui in utraque conſtructione, ut apud Ovidium *obſtrepere ſonum* recte dicatur, ſed *citharae* ſumatur dativo caſu. contra *obſtrepere laudi*, *actis* alicujus, ſit per ellipſin ſtrepitus illius, quem obſtrependo edimus, ut ita inhaereat accuſativus ille ipſi verbo. ſed videant Grammatici. BURM.

Stimuliſque] *ſtimuluſque* ed. Vicetin. ut ſit epexegeſis, *Livor ſtimulus malignis*, id eſt, qui eſt, & eſſe ſolet ſtimulus malignis ad obtrectandum. BURM.

39. *Reliquit*] *relinquit* Leid. *humanumque genus* Jun. *poſſet* Jun. Leid.

41. *Pereant*] *pereunt* Jun. Leid. Oxon. & mox, *noverat* Leid. *moverit* Jun.

Quod Juppiter olim] *altum* octo libri cum primo & tertio Vaticanis. bene. HEINS. *unum* manus docta in ora Vicetinae editionis.

43. *Eſt aliquod meriti ſpatium*] *meritis* malo. HEINS. *aliquid* Leid.

45. *Praeterea diverſus erat favor*] *diviſus* prima editio & Puteaneus codex. recte. vide notas Lib. II. in Rufin. 25. atque ita Barthius curis ſecundis. HEINS. *diviſus* Vicetin.

46. *Plebi*] *plebis* Leid.

47. *Gratia*] *gloria* Leid.

49. *Senator*] *ſenatus* Leid.

50. *Favori*] *favore* Jun. Oxon. Leid. & Wolf.

51. *Parentem*] Symmachus eumdem Stilichonem *publicum parentem* nuncupat, neque renuit Ambroſius. CLAVER. *potentem* Oxon. vid. Lib. II. 442. & infr. vs. 136. *quem Roma vocat ſervata* Jun. Oxon. ad Ciceronem & Juvenalis Sat. VIII. 243. verſus reſpexit Claudianus. BURM.

52. *mundi communis amor, cui*] *mundi totius* Oxon. m. s. *quo militat* Vicet. pro *quoi*, ut illa editio ſolet. BURM.

54. *Adventum*] *admeritum* Jun.

55. *Meruit genero praeſtante*] Vetus liber vel ſic, vel *genero meruit patiente*. DELR. Non male, erat enim Ravennae Honorius, & aegre Stilichonem dimittebat. HEINS.

56. *Virginibus flores*] Licet delectentur floribus virgines, &, ut Proſerpina, magnum in illis legendis ſtudium ponant, non tamen ut ſummum votum puto hoc recte illis adſcribi inter fruges & nautas, quaſi ſine illis actum de ſe eſſet. forte ſcripſerit, *Non ſic arboribus flores*, ut agricolas innuat, qui primo optant, ut floreant arbores, deinde ut imbre recreentur ſata: nautae vero in tempeſtate ventos proſperos optant. de *floribus* arborum & ſatorum vid. Ovid. V. Faſt. 263. & 321. & IX. Met. 380. ſed relinquo haec meliori judicio. nam aliquid latere ſuſpicor. adventum Auguſti Conſulis de-

Proſpera non laſſis optantur flamina nautis,
Ut tuus adſpectus populo. quae numine tanto
Litora fatidicas adtollunt Delia lauros,
Venturi quoties adfulget Apollinis arcus?
Quae ſic aurifero Pactoli fonte tumeſcit
Lydia, quum domitis adparuit Evius Indis?
Nonne vides, & plebe vias, & tecta latere
Matribus? ut, Stilichon, cunctis inopina reluxit
Te victore ſalus! ſeptem circumſpice montes,
Qui Solis radios auri fulgore laceſſunt,
Indutosque arcus ſpoliis, aequataque templa
Nubibus, & quidquid tanti ſtruxere triumphi.
Quantum profueris, quantam ſervaveris urbem,
Adtonitis metire oculis. haec fabula certe
Cuncta forent, ſi Poenus adhuc incumberet Auſtro.
  Mos erat in veterum caſtris, ut tempora quercu
Velaret, validis fuſo qui viribus hoſte
Caſurum potuit morti ſubducere civem.
At tibi quae poterit pro tantis civica reddi
Moenibus? aut quantae penſabunt facta coronae?
Nec ſolam populi vitam debere fatetur

Ar-

deſideratum civibus ita multis verſibus cum colonis in Africa, qui pluviam ex coelo ſperant, comparat Corippus Lib. IV. vs. 235. BURM.

57. *Feſſis*] Vicet. *laſſis.* quod cum habeant veteres libri, cur fuerit rejectum, non equidem video. Lucilius: *leonem aegrotum ac laſſum.* DELR. *lapſis* Jun. Oxon. *laſſis* Wolf. & ed. Vicet. *flumina* Leid. Lovan.

58. *Numine tanto*] *cauto* ſchedae Gudianae. HEINS. *munere* Vicetin.

59. *Lauros*] *laurus* Gyrald. aliique nonnulli. HEINS. *voces* Leid. a m. s. Heinſius conjecerat, *ſortes.*

60. *Adfulget*] *adfulſit* Voſſ. duo, Lovan. edd. Vicet. Ald. & aliae.

61. *Quae ſic*] *Non ſic* Voſſ. deinde *Euchius* Voſſ. duo Leid. Lovan. & editi olim.

63. *Plebe vias*] *Febe vias* Lovan.

64. *Matribus? bis Stilichon*] *ut Stilicho* Lucenſ. & duodecim alii. optime. admirantis eſt. adi notas ſuperiori libro v. 327. In quibusdam *hic*, quod Barthius amplexus eſt, HEINS. *o Stilico* Camers. *hic Stilicho* Parm. pro *reluxit*, *refulſit* Lovan.

65. *Circumſpice*] *circum inſpice* Leid. & Gevartii codex. *circum aſpice* Lovan. ita apud Juſtin. XIV. 2. *omnia igitur circum inſpicient* eſt in MSS. vid. ad Ovid. I. Triſt. 5. 47. BURM.

66. *Fulgore*] *fulgente* Leid. *laceſſant* Lovan.

67. *Indutosque arcus ſpoliis*] *Inductosque* fruſtra quidam. I. in Rufin. 339. *veſtita ſpoliis donabere quercu.* HEINS. vide I. Stilich, 87. & II. in Eutrop. 182.

68. *Struxere*] *traxere* Voſſ. *fluxere* Jun.

69. *Quantum profueris*] *Quam tum* unus Ambroſ. Lego, *Quantae.* inſra 130.

Proxime Dis Conſul, tantae qui proſpicis urbi.

HEINS. *Quantum ſervaveris orbem* Jun. Oxon. *quantum s. urbem* alter Oxon. Leid. & Iſingr. edit. & Gryph. Heinſius olim volebat, *quam tu s. urbem.*

70. *Metire*] *metiere* Vicetin. Parm.

71. *Poenus*] *Rhenus* Leid. Voſſ. edd. Parm. Iſingr. Pulm. Gryph. *Phenus* Wolf.

73. *Validis*] *validum* Wolf.

76. *Moenibus*] *civibus* Jun. Oxon. *fata coronae* Jun. Oxon.

77. *Non ſolum*] Lege ex veteri libro, *Nec ſolam.* Vicetin. certe, *Non ſolam.* DELR. Meliores ſcripti *Nec ſolam.* vulgo, *Non ſolum.* HEINS. vid. ſupr. Lib. I. 268.

78.

Armis Roma tuis; ſed, quo jucundior eſſet
Lucis honoratae fructus, venerabile famae
Pondus, & amiſſas vires, & regna recepit.
Jam non praetumidi ſupplex Orientis ademtam
Legatis poſcit Libyam, famulosve precatur,
Dictu turpe, ſuos: ſed robore freta Gabino
Te duce Romana tandem ſe vindicat ira.
Ipſa jubet ſignis, bellaturoque togatus
Imperat: & ſpectant aquilae decreta Senatûs.
Ipſa tibi trabeas ultro dedit: ipſa curulem
Obtulit ultori, faſtosque ornare coëgit.
Nil perdit decoris priſci, nec libera quaerit
Secula, quum donet faſces, quum praelia mandet;
Seque etiam creviſſe videt. quis Gallica rura,
Quis meminit Latio Senonum ſerviſſe ligones?
Aut quibus exemplis fecunda Thybris ab Arcto
Vexit Lingonico ſudatas vomere meſſes?
Illa ſeges non auxilium modo praebuit Urbi,

Sed

78. *Sed quo jucundior eſſet*] Sic ſcripiti potiores, quomodo & alii jam legendum viderunt, atque in his Zinzerlingus. vulgo, *quod.* unde, *quod jucundius*, & mox, *fructu*, pro *fructus*, male Raphel. nec neceſſarium, quod Barthius curis ſecundis *ut amiſſas vires*, pro & reponit. HEINS. *ſed adbuc jucundior* Voſſ. a m. s. *admiſſas* duo Leid.

81. *Praetumidi*] *praetumidis* Oxon. *adeptam* Leid. *princeps Orientis* Wolf.

83. *Robore freta*] Ea vox unius MS. marginem occupavit. e contextu tamen *fulta* expellere ne quivit. DELR.

85. *Bellaturoque*] *bellatorique* unus Medic. paulo ante *robore fulta* ſchedae Gudianae. HEINS. Ita *bellator* vs. 12. *fulta* etiam Oxon.

86. *& ſpectant*] Vetus liber, *exſpectant*. pro *faſtos ornare* vetus liber & Vicetin. *faſces*. idem ſenſus eſt. pro *regendis* MS. *gerendis*. DELR. *exſpectant* pro *& ſpectant* libri omnes. HEINS. Parum quidem referre arbitror, an *exſpectant*, an *& ſpectant* legas, quia ſemper fere diſcrepant in his verbis codices. ſed hic *ſpectare* cum Barthio praeferrem. ita enim & edd. Vicetin. Parm. Iſingr. & aliae, & multo efficacius putem, ut quaſi intentae ad nutum Senatus ſemper ſtent, & ſpectent ejus imperium. ſic Ovid. I. Amor. IV. 17. *Me ſpecta, nutusque meos*. ita Gratius Cyneg. 330. *hunc ſpectet ſilvas domitura juventus*. & hic locus ex illis eſt, ubi utrumvis verbum notione ſua poſſet defendi. ſed tamen falſum eſſe, *ſpectare* pro exſpectare, & viciſſim dixiſſe veteres, ut plurimi, vitioſa horum verborum permutatione inducti, adfirmant, probavit olim Cl. Gronovius ad Senec. Herc. Fur. 156. vide & Muncker. ad Hygin. Aſtron. I. 6. adde & infra I. de Rapt. ult. & ad Virgil. VIII. Aeneid. 503. BURM.

88. *Obtulit haec ultro faſtos*] Tres, *ultori faſtos*. unus *ultori faſces*. alii multi, *haec ultro faſces*. quod ferri non poteſt, quia *faſces* mox ſequuntur. ſeptem cum primo Vaticano, *Obtulit, ultori faſtosque*. ſupra Lib. II. 391.

Ultorem videant ſervatoremque Quirites.

praef. in Rufin. II. 6.

Floribus ultorem, Delie, cinge tuum.

poſſes etiam,

——— *ipſa curules*

Obtulit, atque ultro faſtos ornare coëgit.

HEINS. *faſces* Wolf. edd. priores Vicet. & Parm. eadem varietas Lib. I. in Eutrop. 489. & ſaepe alibi.

91. *Seque*] *ſeſe* vel *nunc*, vel *ſaepe etiam* Oxon. *Cumque etiam* Vicet. *nunc* Pulm. Wolf. Leid. duo.

Quis Gallica rura] *rutra* legebam aliquando, quia *ligones* ſequuntur. de ea voce diximus ad Naſonis Lib. IV. Faſt. 843. nunc vulgatam amplector. HEINS. *Gallica jura* Oxon.

93. *Aut quibus*] deerat hic verſus Vicetin. & Parm.

94. *Lingonico*] *Liganico* Jun. *Ligonico* Oxon. & Leid.

95. *Auxilium non illa ſeges*] *Illa ſeges non auxilium* omnes. HEINS. ita & Vicet. Parm. & Ald.

97.

Sed fuit indicio, quantum tibi, Roma, liceret.
Admonuit Dominae gentes, inſtarque tropaei
Retulit ignotum gelidis vectigal ab oris.
Hoc quoque majeſtas augeſcit plena Quirini,
Rectores Libyae populo quod judice pallent;
Et poſt emeritas moderator quisque ſecures
Diſcrimen letale ſubit: quid Poenus arator
Intulerit, madidus quantum transmiſerit Auſter.
Ardua qui late terris reſponſa dedere,
Hinc trepidant humiles: tremuit quos Africa nuper,
Cernunt Roſtra reos. cani virtutibus aevi
Materiem pandit Stilichon, populumque, vetuſti
Culminis inmemorem, dominandi rurſus in uſum
Excitat, ut magnos calcet metuendus honores,
Pendat juſtitia crimen, pietate remittat
Errorem, purosque probet, damnetque nocentes,
Et patrias iterum clemens exerceat artes.
Fallitur, egregio quisquis ſub Principe credit
Servitium, numquam libertas gratior exſtat,
Quam ſub Rege pio. quos praeficit ipſe regendis
Rebus, ad arbitrium plebis Patrumque reducit:
Conceditque libens, meritis ſeu praemia poſcant,
Seu punire velint. poſito jam purpura faſtu
De ſe judicium non indignatur haberi.
Sic docuit regnare ſocer: ſic cauta juventae

Fre-

97. *Admonuit*] In veteri codice reperi *Ammonis domitae gentes*, quod ſatis probabile, ſed minus verum. Tacitus enim (de Mor. Germ. XXXVII.) *Ne Parthi quidem ſaepius admonuere, quippe regno Arſacis acrior eſt Germanorum libertas.* ut enim *objurgare*, ſic & *admonere* verbum eſt efficax & elegantiae reconditae. *Domina* autem hic eſt Roma. *gentes* vero Germani hactenus invicti. Claver. vide de verbo *admonere* ad Ovid. Epiſt. XV. 103.

99. *Hoc quoque*] *Haec quoque* Oxon. edd. Vicet. Parm. & marg. Iſingr.

100. *Rectores Libyae*] Sic Gyrald. vulgatum *Libyci* gloſſa eſt alterius. Heins. ſed *Libyci*, ut in Wolf. eſt, ut *Illyricum* II. in Eutrop. 215. ubi vide Heinſ. *quo judice* Jun. alter.

102. *Quod Poenus arator Intulerit*] *Quid* lege ex pr. Vatic. Lucenſi, aliisque nonnullis. Heins. *quod plenus* Leid. a m. pr. eadem diverſitas Lib. I. 258. *quam* Ald.

105. *Hinc trepidant*] primus Vatic. & alii multi, *Hic.* quidam, *Hi.* pro *tremuit* princeps Vaticanus, aliique non pauci, *timuit.* poſſet & legi, *Nunc trepidant*, quod pro diverſa lectione in Oiſellano erat notatum. Heins. *Hinc* Ald. & aliae.

109. *Excitat*] *Excuit* Jun.

110. *Pendat*] *Perdat* Oxon. *Pellat* Leid. a m. s. *remittit* Jun. mox, *paſcantque nocentes* Leid. a m. pr.

112. *Et patrias*] deerat hic verſus in Oxonienſi priore.

113. *Sub Principe*] *ſub judice* Voſſ.

114. *Numquam*] Malim, *nusquam.* Burm.

115. *Regendis*] MS. *gerendis.* Delr.

116. *Ad arbitrium*] *Et arbitrium* Voſſ. a m. pr. Jun.

117. *Conceditque*] *concedisque* Jun.

120. *Sic docuit*] *decuit* vitioſe Gryph. *Sic regnare ſocer docuit* Lovan. qui & *apta* habet.

Sic caſta juventae Freno dedit] Patav. *foſſa juventae.*

Frena dedit: teneros his moribus induit annos,
Verior Auguſti genitor, fiducia belli,
Pacis conſilium; per quem ſqualore remoto
Priſtina Romuleis infloruit arcibus aetas:
Per quam fracta diu tranſlataque paene poteſtas,
Non oblita ſui, ſervilibus exſulat arvis;
In proprium ſed ducta Larem, victricia reddit
Fata ſolo, fruiturque iterum, quibus haeſerat olim,
Auſpiciis, capitique errantia membra reponit.
Proxime Dîs Conſul, tantae qui proſpicis Urbi,
Qua nihil in terris conplectitur altius aether:
Cujus nec ſpatium viſus, nec corda decorem,
Nec laudem vox ulla capit: quae luce metalli
Aemula vicinis faſtigia conſerit aſtris:
Quae ſeptem ſcopulis zonas imitatur Olympi,
Armorum legumque parens: quae fundit in omnes

Im-

tae, corrupte. unus Petav. & alter Leid. *ſiccata.* Regius *ſic tunta*, pro *ſic cauta*, quomodo Lucenſ. & Oxon. unus Med. *ſic ſacra.* prim. ed. & tres ſcripti, *ſic apta.* prior Leid. *arta*, quod etiam impenſe placet. alludit eo & opt. Moreti, in quo, *ſic acta.* poſſent & *parca frena* reſtitui. apud Lucan. Lib. VII. 143. manu exarati codices, *frenorumque artat habenas.* de vocabulo *cauta* dictum Lib. II. de Rapt. II. HEINS.

121. *His moribus inbuit annos*] Vetus liber figurate, *induit.* DELR. *induit* potior ſcriptorum pars. vere. Plinius Lib. XXVIII. cap. 8. *mores pudicos & ſeveros induere* dixit. HEINS. vide quae diximus ad Petron. cap. IV. & infra ad VI. Conſ. Hon. 67. BURM.

124. *infloruit artibus aetas*] *arcibus* legendum cum libris decem. ſupra v. 30.

Non alium certe Romanae clarius arces
Suſcepere ducem.

Virgil. II. Georg. 172.

Inbellem avertis Romanis arcibus Indum.

VI. Conſ. Honor. 617.

Intonat Auguſtum ſeptenis arcibus Echo.

de Roma, quae illic vera eſt ſcriptura. HEINS. conjecerat & *en floruit*, vel *jam floruit* vir illuſtris, & certe *inflorere* vel *infloreſcere* caret auctoritate. an *effloruit*, vel *refloruit?* ut ita Conſ. Mall. 261. *fecunda refloreat aetas* in MSS eſt. *floreſcite rurſus* Lib. II. in Stilich. 456. BURM.

125. *Perquam*] ignorabat hunc verſum Jun. *per quem* Parm.

126. *Arvis*] *armis* ed. Vicetin. *nunc oblita* etiam Oxon.

127. *In proprium ſeducta larem*] *ſed ducta* Lucenſ. bene. quomodo & Barthius curis ſecundis conjecit. HEINS. *deducta* Jun.

129. *reponit*] *reliquit* codex Barthii.

130. *Qui tantae*] *tantae qui* Oxon. & edd. Vicet. Parm. Ald. & aliae olim.

131. *Aether*] *aër* Jun. Oxon.

134. *Conſerit*] *contulit* Lovan. a m. prim.

135. *Zonas*] Fuit enim Romae Septizonium: index forte ſeptem Planetarum. moles ſcilicet quadrata, quae ſeptem cingulis, id eſt columnarum ordinibus ambitur. CLAVER.

136. *Armorum legumque parens*] quartus Vaticanus pro diverſa lectione, *potens*, quo alludit & Rottendorphianus, qui *patens*. IV. Conſ. Honor. 5.

Cernit ut armorum proceres, legumque potentes
Patricios ſumunt habitus.

II. de Rapt. Proſerp. 141. *quin ipſa tubarum Armorumque potens*, de Minerva. & de Plutone I. de Rapt. 56. *umbrarum potens.* & II. de Rapt. 367 *Nocte potens Juno*, de Proſerpina. Praefat. tertii Conſul. Honor. v. 13. *volucrum potens aquila.* ſic *legum potens* Pompejus Lucano, ubi *regum* male legitur, Lib. VIII. 553.

Non domitor mundi, nec ter Capitolia curru
Invectus, legumque potens, vindexque Senatus.

Divae nemorum potentes noſtro infra v. 255. *nemorum potentes Sylvani & Nymphae* apud eumdem Lucanum Lib. III. 402. *pelagi potens Rhodos* Lib. V. 50. *potens veri Paean* ibid. v. 199. *animal potens lethi* Lib. VI. 485. HEINS. vide ad Ovid. III. Amor. II.

 5.

Imperium, primique dedit cunabula juris.
Haec eſt, exiguis quae finibus orta tetendit
In geminos axes, parvaque a ſede profectas
Diſperſit cum Sole manus. haec obvia fatis,
Innumeras uno gereret quum tempore pugnas,
Hiſpanas caperet, Siculas obſideret urbes,
Et Gallum terris proſterneret, aequore Poenum,
Numquam ſuccubuit damnis, & territa nullo
Vulnere, poſt Cannas major Trebiamque fremebat:
Et quum jam premerent flammae, murumque feriret
Hoſtis, in extremos aciem mittebat Hiberos.
Nec ſtetit Oceano: remiſque ingreſſa profundum
Vincendos alio quaeſivit in orbe Britannos.
Haec eſt, in gremium victos quae ſola recepit,
Humanumque genus communi nomine fovit,

Ma-

55. ſed hic, quia *cunabula juris* ſequuntur, praefero *parens*. de confuſione harum vocum vide ſupr. vs. 51. ad Conſ. Olybr. 8. & II. de Rapt. 367. BURM.

Fundit] *fudit* Voſſ. & mox, *venabula* Jun. vitioſe, ut & ſupra.

137. *Cunabula juris*] Theophilus τῶν νόμων προοίμια dixit, non adeo pulchre. Berytus olim id regni obtinuit, ut ait Eunapius de Anatolio, qui Πατρίδα ἔχων τὴν Βηρυτὸν, ἡ τοιούτοις παιδεύμασι μήτηρ. quae laus cenſetur maxima. at bonus Anacreon σί με τὺς νόμυς διδάσκεις. CLAVER.

138. *Tetendit*] *recedit* Vicet. & Wolf.

139. *Parvaque a ſede profecta*] *profectas* meliores libri. pro *Diſperſit*, vir maximus, *Diſpeſcit*. male. Valer. Flacc. Lib. I. 421. *Saltem in vacuos ut brachia ventos Spargat*. & ita Sol diſpergit radios & diem. Val. Flacc. II. 76. *mediasque diem diſpergit in undas*. Conſ. Mall. 73. *Diſpergit revocatque diem*. I. de Rapt. *claram diſpergere culmina lucem*. HEINS.

140. *Obvia fatis*] Vicetin. *votis*. membranae utrumque aequaliter agnoſcunt. DELR. *votis* Vaticanus princeps, aliique multi. HEINS. Non capio quid ſignificet *obvia votis*, quod primae editiones habent. Paraphraſtes *obvia fatis* exponit *fatis expoſita*. ſed hoc quid notet, aeque neſcio. *obvia* eſt adverſa, reluctans. vide ad Calpurn. I. Ecl. 10. & ita luctata fuit Roma cum fatis, quae videbantur ſaepe ejus exitium decreviſſe, ſed ipſa emerſit, & per clades major ſemper reſurrexit. ſic *obvia virtutibus invidia* Laud. Seren. 229. Lucan. II. 87.

Vir ferus, & Romam cupienti perdere fato
Sufficiens.

multa in hanc rem poſſent corradi, ubi Deos dubitaſſe & viſos fuiſſe Poëtae fingunt, quaſi Romam perdituri eſſent; ſed ſemper Fatum & Fortuna populi Romani vicit. fere idem dicit Bell. Getic. 43.

Damnati fato populi, virtute renati. BURM.

142. *Submitteret*] vetus liber, *obſideret*, atque hac uſus licentia ſuperius dixit,

Meque minabatur calcato obſidere vallo.

DELR. *obſideret* exarati fere omnes. bene. ut Delrius jam legendum vidit ex illo verſu *Meque minabatur calcato obſidere vallo*. HEINS. vide ad Ovid. II. Art. 526.

145. *Poſt Cannas*] *poſt Cumas* Vicetin.

146. *murumque feriret*] vetus liber, *teneret*, idque ὑπερβολικῶς, eo namque felicitatis progreſſus Hannibal haud umquam fuit. DELR. *ferirent* opt. Vatic. adeantur quae obſervo ad Naſonem Rem. Amor. 164. HEINS. *jam fremerent flammae* Oxon. *teneret* Wolf. & multi. male. hoc *quatere urbem & muros* dixit I. in Ruſin. 220. Horat. IV. 6. *Dardanas turres quateret*. BURM.

147. *Mittebat*] *mutabat* Leid. Florus Lib. II. 6. §. 31. ubi horribilem in adverſis fiduciam, & ſingularem animum ac ſpiritum admiratur, quod in *tam arctis adflictisque rebus, mitteret in Siciliam, Sardiniam, Hiſpaniam, diviſa per terrarum orbem arma*. BURM.

148. *Stetit Oceano*] Et hic imitatur Florum, qui Lib. IV. 12. §. 39. *Hac clade factum, ut imperium, quod in litore Oceani non ſteterat, in ripa Rheni fluminis ſtaret*. vid. ad Quinctil. III. Decl. 13. male Aldus *Hec ſtetit* vitio operarum. BURM.

151. *Humanumque genus*] Reſpicit ad Legem Antonini Caracalli, qua omnes in orbe Romano civitatis jus acceperunt. de qua nos in Diſſert. de Vectigal. P. R. cap. IX. multa in hanc ſententiam cumulat

Ru-

Matris, non dominae, ritu: civesque vocavit,
Quos domuit, nexuque pio longinqua revinxit.
Hujus pacificis debemus moribus omnes,
Quod veluti patriis regionibus utitur hoſpes:
Quod ſedem mutare licet: quod cernere Thulen
Luſus, & horrendos quondam penetrare receſſus:
Quod bibimus paſſim Rhodanum, potamus Orontem:
Quod cuncti gens una ſumus. nec terminus umquam
Romanae ditionis erit. nam cetera regna
Luxuries vitiis, odiisque ſuperbia vertit.
Sic male ſublimes fregit Spartanus Athenas:
Atque idem Thebis cecidit. ſic Medus ademit
Aſſyrio, Medoque tulit moderamina Perſes.
Subjecit Perſen Macedo, ceſſurus & ipſe
Romanis. haec auguriis firmata Sibyllae,
Haec ſacris animata Numae. huic fulmina vibrat

Ju-

Rutilius Lib. I. 55. & ſeqq. & Ariſtides in Oratione pro Roma. vide hic Barth. BURM.

153. *Nexuque pio*] *ſuo* Jun. *revexit* idem & Oxon. *revixit* Leid.

156. *cernere Thulen Rurſus*] *Luſus* Lucenſ. Gyrald. prim. Vatic. Rottendorph. bene. ſupra I. in Rufin. 327.

——— frontemque ſecari
Ludus, & occiſos pulchrum jurare parentes.

III. Conſ. Hon. 23. *regumque recentes Exuviae tibi ludus erant.* Virgil. IX. Aen. 506.

Flectere ludus equos & ſpicula tendere cornu.

Sidonius,

Ludus erat puero raptas ex hoſte ſagittas
Feſtina tractare manu.

Valer. Flacc. Lib. III. 35.

Ludus & ille Deo, pavidum praeſepibus aufert
Cum pecus.

Silius Lib. XVI. 573.

Cui ludus nullam curſu non tollere damam.

Statius II. Achill. 442.

——— ſpargere caeſtus
Ludus erat requieſque mihi.

Avienus Ora Maritima:

Gens hic docta ſoli tumido freta gurgite currit,
Inque procelloſos lembum convertere fluctus
Ludum habet.

HEINS. vide ad Grat. 525.

157. *Receſſus*] *recurſus* Jun. & Oxon. ſic & variant Conſ. Mall. 107. II. in Stilich. 405. & alibi.

158. *Paſſim*] *phaſim* Voſſ. a m. prim. *paſſum* Leid. a m. pr.

159. *Gens una*] *res una* Vicetin. eleganter, nec a librario profectum. pro reſpublica una. eodem modo vindicavit Schefferus a gloſſatoris manu Juſtinum Lib. XVIII. 3. *Tyriorum res condita Phoenicibus fuit.* ubi vulgo *gens.* ita *res Aſiae* Virgil. III. Aeneid. I. *res Romana* millies occurrit. Flor. I. I. *res erat unius aetatis.* BURM.

160. *Erit*] *eat* Leid. a m. pr.

162. *Fregit*] *vertit* Voſſ. repetito male verbo.

163. *Thebis cecidit*] pro a Thabanis cecidit Spartanus. vid. ſupra, & ad Grat. 315. ubi multa ejuſdem ſententiae.

164. *Tulit*] pro abſtulit. vide ſupra.

165. *Perſen*] *Perſem* Oxon. Leid. *Macedo Perem.* Oxon.

Macedo] Inepte hic Alexander ſolus intelligitur, & ipſe vincendus a Romanis, ab interprete Regio, cum ponatur pro gente Macedonica, ut Medus, Perſes &c. BURM.

167. *Haec ſacris animata Numae eſt*] Scripti τὸ *eſt* non agnoſcunt. quales hiatus in Virgilio occurrere frequentes ſupra jam diximus. noſter Epithal. Honor. 68.

Et platanus platano, alnoque aſſibilat alnus.

ita illic ſcripti complures, & ex veteri libro II. in Eutrop. 432.

Tarbigilus ſimulare fugam, flatuſque leonis
Spe nutrire levi, improviſuſque repente.

deinde pro *hinc*, *huic* cum libris nonnullis legendum. *librat* etiam recte unus Petav. & unus Vaticanus. apud Horat. III. Od. XIV.

——— pueri & puellae
Jam virum expertae, male ominatis
Parcite verbis.

cam

Jupiter; hanc tota Tritonia Gorgone velat.
Arcanas huc Veſta faces, huc orgia ſecum
Tranſtulit, & Phrygios genetrix turrita leones.
Huc depulſurus morbos Epidaurius hoſpes

Rep-

eam enim lectionem cum vetuſti codices caſtigatiores, tum vetus Scholiaſtes quoque agnoſcunt, non *male nominatis verbis*. ſcripſerat Suetonius librum integrum, *de vocibus male ominatis.* Idem Horat. Lib. II. Od. XX.

Jam Daedaleo ocior Icaro
Viſam gementis litora Boſpori.

Epod. V. 99.

Poſt inſepulta membra different lupi
Et Eſquilinae alites.

Epod. XIII. 3.

Nunc mare, nunc ſilüae
Threïcio Aquilone ſonant: rapiamus amici
Occaſionem de die.

quibus locis nihil eſt mutandum. Idem Horat. Lib. II. Sat. II. 27.

——— *num veſceris iſta*
Quam laudas, pluma? coctõ num adeſt honor idem?

ſic conſtanter membranae veteres, non, *coctove num adeſt.* ubi tamen fortaſſe legendum, *coctone adeſt* ſine eliſione. Statius IV. Theb. 319. ex optimis membranis,

——— *unde haec furibunda cupido*
Nate, tibi? tenero unde improba pectore virtus?

apud Juvenalem Sat. XII. 33.

——— *decidere jactu*
Coepit cum ventis, imitatus Caſtora, qui ſe
Eunuchum ipſe facit, cupiens evadere damno
Teſticuli. adeo medicatum intelligit inguen.

quomodo illic loci non ſolum veterrima exemplaria a me inſpecta, ſed Servius quoque Lib. I. Georg. Virgil. v. 58. agnoſcunt. cum in vulgatis codicibus ſit, *Teſticulorum.* pari modo ſaepe alibi Juvenalis idem. ut Sat. II. 26.

Si fur diſpliceat Verri, homicida Miloni.

& Sat. III. 70.

Hic Andro, ille Samo; hic Trallibus, aut Alabandis.

Sat. XII. 109.

——— *dorſo ferre ſolebant*
Partem aliquam belli, & euntem in praelia turmam.

Sat. XIII. 64.

Egregium ſanctumque virum ſi cerno, bimembri
Hoc monſtrum puero, & miranti ſub aratro
Piſcibus inventis, & foetae comparo mulae.

ſic & ibi vetuſti codices. ut & Sat. XIV. 48. meliores,

——— *nec tu pueri contempſeris annos,*
Sed peccaturo obſtet tibi filius infans.

non *obſiſtat*, quod eſt in vulgatis. Satyr. XV. 7. quoque ſcribendum videtur,

Illic coeruleum, hic piſcem fluminis, illic
Oppida tota canem venerantur, nulla Dianam.

non *coeruleos.* intelligit autem marinum piſcem. plura alibi dicemus. Heins. *eſt* deeſt etiam Vicet. & Parm. *animata* & ſuperſcriptum *operata* Lovan.

Fulmina vibrat Juppiter, hanc tota] Licet nihil hoc loco innovem, habetur tamen in meo MS. *cum f. v. J. hanc toto T. G. velat.* Delr. Hic locus mihi ſe obtulit commodum, explicat enim Statii mentem Theb. VIII. 409.

Nec fragor Auſoniae tantus, cum Jupiter omni
Arce tonat.

ubi magnus Scaliger legi volebat *cum Veſulus alta Arce tonat.* quis vero neſcit illud Ovidii II. Faſt. 69. *Ad penetrale Numae Capitolinumque Tonantem.* ut alia omittam. Claver. *hinc f. vibrat* ſcriti quidam & edd. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. & aliae. *hic* Oxon. *cum fulmina* Voſſ. *tum* alter Voſſ.

169. *Arcanas*] Correxerat jam ante Heinſius, *Arcanos huc Veſta focos.* ſed deinde nihil mutari voluit. Stat. I. Silv. I. 34. *tacita vigilet face Troicus ignis.* & V. Silv. III. 179. *Dardanius facis explorator opertae.* Burm.

Orgia ſecum] *ergia Bacchus* Lucenſ. Gyrald. pr. Vatic. & Farneſianus. probe. VI. Conſ. Hon. 603. *dubitaſſent orgia Bacchi Cui furerent.* Oxon. *orgia ſacer.* corrupte. Statius Achill. I. 592.

Lucus Agenorei ſublimis ad orgia Bacchi
Stabat.

Lib. II. 138. —— *quid ſi Baccheaferentes*
Orgia, Palladias aut circum videris aras?

atque ita in Thebaide non ſemel. Virgil. Georg. IV. 521.

Inter ſacra Deum, nocturnique orgia Bacchi.

Naſo Metam. XI. 92. *cui Thracius Orpheus Orgia tradiderat.* pro *velat* paulo ante unus Medic. *vellat.* puto, *vallat.* Heins. Sed cum Bacchi ſacra ejecerint ex urbe Romani, ut notum eſt, hic retinui antiquam ſcripturam, *orgia ſecum*, ut *orgia* de Cybele dicantur, quae Bacchi orgiis inſaniora erant. & praeterea agitur de Diis tutelaribus, ex quibus Romae ſalus pendebat, ut Veſta, Cybele, Aeſculapio, in quem cenſum numquam venit Bacchus. ſed, quaſi de ſolo Baccho *orgia* dicerentur, librarius nobis dedit *Baccchus.* Burm.

170. *Turrita*] *tutata* Jun.

171. *Huc depulſurus morbos*] Codices vetuſti magna ex parte *defenſurus.* optime. deinde pro *Epidau-*

Reptavit placido tractu, vectumque per undas
Inſula Paeonium texit Tiberina draconem.
Hanc tu cum Superis, Stilichon praeclare, tueris.
Protegis hanc clipeo, matrem regumque ducumque,
Praecipueque tuam. dedit haec exordia lucis
Eucherio, puerumque ferens hic regia mater
Auguſto monſtravit avo. laetatus at ille
Suſtulit in Tyria reptantem veſte nepotem.

180. Ro-

daurius hoſpes, prim. Vatic. & quinque alii, *ultro.* *defendere* pro arcere, quomodo & apud Graecos ἀπέχειν & ἀρκεῖν ambigua ſignificatione. II. de Rapt. 251.

——— *ſic me crudelibus umbris*
Tradere, ſic toto placuit defendere mundo?

quomodo vetus codex. in Eutrop. Lib. I. 489. *contagia faſcibus oro Defendas ignava tuis.* IV. Conſ. Honor. 340.

——— *defenſura calorem*
Aurea ſubmoveant rapidos umbracula ſoles.

Bell. Gild. 36. *Extremam defende famem.* Epithal. Celerinae 17.

Defendunt alii luco Dryadasque procaces.

ita enim legendum. ſic apud Statium Protreptico Criſpini, *defenſare metus*, & Hercule Surrentino, *defendere arbore ſoles.* & apud Maronem X. Aen. 905. *hunc oro defende furorem.* Stat. Theb. I. 409. *haud paſſi ſociis defendere noctem Culminibus.* quod ipſe poſtea interpretetur, *tecto coelum prohibere* (*quis iſte*) *Arcuit.* ita lege. Theb. IX. 318.

Veſtrum opus, ire retro, & ſenium defendere famae.

hoc eſt a fama, quae ibi vera ſcriptura. quomodo apud Virgil. VII. Ecl. 47. *Solſtitium pecori defendite.* & apud Horat. Lib. I. od. 17. *aeſtatem capellis defendere*, & apud Silium Lib. V. 490. *defendere neſcia morti Dedecus.* ut veterrimus liber, non *morte*. Lib. XIII. 99. *Decus hoc defende manu.* Idem Lib. XVII. 436.

Haud valuit miſero defendere Daunia tela.

pro a miſero. Plaut. Moſtell. Act. IV. Sc. II.

Heu ecquis hic eſt, maximam qui hic injuriam foribus defendat?

hoc eſt a foribus. ſic apud Euripidem Troaſin: παιδί τ' οὐ δυνάμεσθα θάνατον ἀρῆξαι. Idem Silius VII. 170.

Fonte ſitim & pura ſoliti defendere lympha.

Ovid. Epiſtol. Oenones v. 16.

Defenſa eſt humili cana pruina caſa.

ut illic ſine dubio ſcribendum, ubi plura; jam enim nimii ſumus. ceterum in optimo Vaticano, aliisque nonnullis ſcribi animadverto, *Epidaurius ultro Venit*, non *Epidaurius hoſpes.* elegantius eſt quam videatur primo conſpectu. Auguſtinus de Civit. Dei Lib. III. cap. 12. *Aeſculapius ab Epidauro ambivit Romam, ut peritiſſimus medicus, in urbe nobiliſſima artem glorioſius exerceret.* ita monuit in optimis membranis legi Gronovius, quem nihil elegantiarum fugit, Diatribes Statianae cap. XXVI. vide totam de Aeſculapii hac emigratione hiſtoriam apud Naſonem Met. XV. Mater Deorum apud eundem Naſonem Faſt. IV. 269.

Ipſa peti volui. ne ſit mora: mitte volentem.
Dignus Roma locus, quo Deus omnis eat.

Denique ſcribendum, *Huic defenſurus morbos*, non *Huc reptavit*, quod manifeſte falſum eſt, cum Romam non reptarit Aeſculapius, ſed vectus ſit, ut noſter mox addit. HEINS. vide quae diximus ad Phaedr. III. fab. X. 42. ubi *depulſurus* vindicavimus, & locus Sereni Sammonici a Barthio adductus egregie vocem hanc adſtruit. vid. & II Stilic. 389. *depreſſurus* edd. Vicetin. & Parm. *Huc* vero rectum eſt. nam ex templo Epidaurio reptavit ſponte in navem Romanam, deinde vectum per aequor & Thybrim *texit* eum inſula, pro quo *traxit* Jun. Oxon. Leid. quod explicandum eſſet, vel ex navi eum elicuiſſe, vel quod inſula illa captus & delectatus fuerit Aeſculapius, ita ut ſedem ſibi delegerit. ſimilis diverſitas fuit Lib. I. in Eutrop. 145. ubi vide. *texit* ſi retinendum, de templo intelligendum, quod Aeſculapio conditum ibi fuit. praeterea ſub ara Serpens ille latere credebatur, quare recte *texit*. *traxit* ex praecedente *tractu* natum. *vectusque* Wolf. BURM.

172. *Placido*] *tacito* cod. Barth.

175. *Protegis hanc clipeo matrem*] *patriam* ſcripti fere omnes. non placet. ſupra de Roma v. 150.

Haec eſt, in gremium victos quae ſola recepit
Matris, non dominae, ritu.

de eadem Rutilius Itinerar. Lib. I 49.

Exaudi genitrix hominum, genitrixque Deorum.
HEINS.

176. *Exordia*] *primordia* Voſſ.

177. *Hic regia mater*] *hinc* pr. Vatic. & alii non pauci. HEINS.

Romaque venturi gaudebat praeſcia fati,
Quod te jam tanto meruiſſet pignore civem
Nec tamen ingratum, nec qui benefacta referre
Neſciat, hunc credas populum. ſi volvere priſcos
Annales libeat, quoties hic proelia ſumſit
Pro ſociis, quoties dono conceſſit amicis
Regibus Auſonio quaeſitas ſanguine terras!
Publica ſed numquam tanto ſe gratia fudit
Adſenſu. quis enim Princeps non omnibus egit
Obſequiis, dominum ſeſe patremque vocari,
Quod tibi continuis reſonant convexa diebus?
Macte novis, Conſul, titulis. Mavortia plebes
Te dominum, Bruto non indignante, fatetur.
Et, quod adhuc nullo potuit terrore ſubacta
Libertas Romana pati, Stilichonis amori
Detulit. exſultant avidi, quocumque decorus
Conſpiciare loco, nomenque ad ſidera tollunt:
Nec vaga dilecto ſatiantur lumina vultu.
Seu Circum trabeis fulgentibus aureus intres:
Seu celebres ludos: ſolio ſeu fultus eburno
Cingas jure forum: denſo ſeu turbine vulgi

Cir-

181. *Toto meruiſſet pignore civem*] *tanto* potiores libri, & quidem recte. ſic apud Propert. IV. El. ult. *famae pignora tanta meae.* Prudent. Periſteph. hymno Vincentii, v. 419. *tantique cuſtos pignoris Fiſcella fertur fluctibus.* HEINS. *tanto* Wolf. *toto pectore* cod. Bentini. marg. Iſingr. edd. Vicet. & Parm. vid. Schott. II. Obſ. 57.

182. *Benefacta*] *tua facta* Leid. ed. Junt. Iſingr. Gryph. *non tamen* Lovan. Vicet. mox *condas populum* Wolf. a m. prim.

184. *Hic proelia*] *hinc* Raphel.

187. *Gratia fudit*] Membranae hoc modo, vel *gloria.* DELR.

188. *Haec omnibus egit*] *hoc* libri. niſi quod primus & tertius Vatican. *non omnibus egit*, cum aliis quinque. Puto,

——— *quis enim Princeps non omnibus emit*
Obſequiis, dominum ſeſe patremque vocari?

bell. Gildon. 79. *hoc damnis genitor Cannenſibus emi?* ubi *egi* ſimiliter veteres quidam. laud. Seren. 164.

Emturos thalamum dubii diſcrimine lethi.

de piis fratribus Eidyll. VII. ult.

Emtum eſt ingenti clade perenne decus.

ſic Virgilius, Silius, Statius, alii paſſim. HEINS. vide ad Sil. V. 601. & VII. 620. *ſic omnibus egit* Voſſ. edd. Vicetin. Parm. Ald. Iſingr. & aliae haec (*Quis &c. Obſequiis*) includunt parentheſi. *dominum ſeſe* Oxon. Jun. alt.

189. *Dominum*] vide Cuper. ad. Lactant. de Mort. Perſec. cap. ult.

190. *Quod tibi continius reſonant*] ita ſcripti, quam veram eſſe lectionem jam alii viderunt. HEINS. *qum tibi* Vicet. Iſingr. Pulm. Gryph. Colin. ſed *retonant* Oxon. a m. s. & Lovan. a m. pr. & videtur in Leidenſi fuiſſe. *reſonat* Jun. Ald. *reſonent* Parm. Iſingr. *reſonat connexa* etiam Oxon. & in Voſſ. erat gloſſa *convexa.* id eſt theatra. ſed pro *coeli convexa*, ut plene Virgil. dicit Lib. IV. Aeneid. 451. ponit noſter ſaepe, ut Conſ. Olybr. 242. I. in Rufin. 367. II. 454. & paſſim. vide VI. Conſ. Honor. 614. BURM.

191. *novis Conſul*] *novis titulis Conſul* Jun. Oxon.

193. *Terrore coacta*] Vetus liber, *ſubecta*, & in meo, *id eſt coacta.* DELR. *ſubacta* Delrii codex, unus Ambroſ. & Patav. cum duobus Vaticanis. dictum Lib. II. in Rufin. 314. HEINS.

196. *Conſpiciare*] *Conſpirare* Jun. *conſpitiare* Wolf.

197. *Satiantur*] *ſociantur* Junian.

198. *Circum*] *crimen* Oxon.

200. *Denſo ſeu turbine vulgi*] *denſi* Oxon. *cingere jure forum* dictum videri poſſet, ut *fora faſcibus circumdare* alibi noſtro. HEINS. Delevit conjecturam ſuam.

Circumfuſa tuae conſcendant Roſtra ſecures.
Quae vero procerum voces, quam certa fuere
Gaudia, quum totis exſurgens ardua pennis
Ipſa duci ſacras Victoria panderet alas!
O palma viridi gaudens, & amicta tropaeis,
Cuſtos imperii virgo, quae ſola mederis
Vulneribus, nullumque doces ſentire laborem:
Seu tibi Dictaeae placuerunt aſtra Coronae;
Seu magis aeſtivo ſedes vicina Leoni;
Seu ſceptrum ſublime Jovis, ſeu Pallados ambis
Aegida; ſeu feſſi mulces ſuſpiria Martis:
Adſis perpetuum Latio, votisque Senatûs
Adnue, Diva, tui. Stilichon tua ſaepius ornet
Limina, teque ſimul rediens in caſtra reducat.
Hunc bellis comitare favens: hunc redde togatum
Conſiliis. ſemper placidis te moribus egit,

Ser-

ſuam, qua *ſtringas* pro *cingas* olim reſcribi volebat vir illuſtris. *circumdare fora faſcibus* non reperi apud noſtrum, ſed quod propius accedit, in VI. Conſ. Honor. 645. legitur,

——— *deſuetaque cingit*
Regius auratis fora faſcibus Ulpia lictor.

& ita Barthius hoc loco *jure* interpretabatur, inſignibus Magiſtratus jus dicturi. ſed ſi ita ſcripſerit noſter, dure & inſolenter locutus eſt. Regius interpres *cingas faſcibus tuis forum*, vel tu ipſe medius foro cingaris. Cogitabam an forte ſcripſerit, *Condas jura foro*, tum quia *cingere* & *condere* viderim commutari apud Virg. V. Aen. 598. *muris quum cingeret Albam.* ubi alii codices, *conderet. condere* vero *jura*, obvium & proprium. vid. ad Ovid. Rem. 465. ſcriptum vero fuerat *forom*, ut ſaepe inde caſus quartum & ſextum variatos notavi ad Seren. Samonic. cap. XXI. & Phaedr. III. X. 42. & alibi. *denſi* vero praeferrem, quia & Horat. II. Od. 13. *denſum vulgus* dixit. & Lucan. II. 201. *denſi vix agmina vulgi inter.* & ita *denſum agmen*, *denſus hoſtis*, & ſimilia, apud Ovidium & alios obvia: ſed epithetorum utrique ſubſtantivo aptorum arbitraria ſaepe eſt permutatio. BURM.

201. *Conſcendant*] *concedant* Lovan. *Roſtra curules* unus Heinſii. *circumdant* Colin. *circumdent roſtra* Vicet. Parm. marg. Iſingr. an *circumſtent?* ſed *circumfuſa* reſpuit iterationem. BURM.

202. *Quae vero*] *O quales* Oxon.

204. *Panderet aedes*] *alas* Gyrald. prim. Vatic. & multi ex noſtris, primaeque editiones. Virgil. IV. Georg. 28. de apibus;

Pontibus ut magnis poſſint conſiſtere, & alas
Pandere ad aeſtivum ſolem.

Horatius Lib. II. Sat. II. 26. de Pavone: *picta pandit ſpectacula cauda.* Ovid. III. Amor. II. 45.

Prima loco fertur paſſis Victoria pennis.

ubi perperam vulgo *ſparſis*. Prudentius Lib. II. contra Symmach. 28.

——— *aurea quamvis*
Marmoreo in templo rutilas Victoria pennas
Explicat.

quo loco confirmatur lectio unius Medicei, qui pro *ardua pennis* agnoſcit *aurea*. quod paulo poſt ſequitur, *Stilicho tua ſaepius ornet Limina*, vulgatam ſcripturam adſtruere videtur. HEINS. *ardua pinnis* Voſſ. m. s. *ipſa ducis* Lovan. qui & *panderet aras* vel *alas*. ut Wolf. Vicet. Parm. *ardua victoria* dicitur & Ovidio XIV. Met. 453.

205. *O palma viridi*] Sic ex prim. Vatic. & quindecim aliis legendum. vulgo, *Et palma.* pro *gaudens*, tres, *florent.* de quo verbo dictum ad III. Conſ. Honor. 133. HEINS. *O palma* Wolf. *& amica tropaeis* Oxon. *florens* eſt idem quod ſplendens. ut Stat. I. Theb. 210. *arcano florentes lumine poſtes.* V. 54. *florebat dives alumnis Terra.* BURM.

206. *Cuſtos*] Dempſterus ad Corrip. p. 106. citat, *Conſors imperii.* vid. Barth. mox pro *doces*, *docens* Oxon. *dolorem* Jun. Oxon. Wolf. *calorem* & emend. *dolorem* Lovan.

213. *Diva tui*] *Diva. tuus Stilicho tua* Oxon. mox pro *limina*, *lumina* Jun.

216. *Placidis te*] *placidum* Jun. *agere victoriam* dictum, ut *agere bellum*, *pacem* &c. de quibus vide ad Ovid. II. Triſt. 230. Jornand. de Reb. Get. cap. X. *Thamiris regina acta victoria, tantaque praeda de inimicis potita.* an ibi ſcribendum *aucta?* neſcio. *placidum te* Oxon. BURM.

217.

Servavitque piam victis, nec polluit umquam
Laurum ſaevitia: cives nec fronte ſuperba
Deſpicit, aut trepidam vexat legionibus Urbem.
Sed verus patriae Conſul, ceſſantibus armis,
Contentus lictore venit: nec inutile quaerit
Ferri praeſidium, ſolo munitus amore.
Magnarum nec parcus opum geminare profundas
Diſtulit inpenſas, ſed poſt miracula caſtris
Edita vel genero, Romae majora reſervat.
Auratos Rhodiis imbres, naſcente Minerva,
Indulſiſſe Jovem perhibent, Bacchoque paternum
Jam pulſante femur, mutatus palluit Hermus
In pretium, votique famem paſſurus avari
Ditabat rutilo, quidquid Mida tangeret, auro:
Fabula, ſeu verum, canitur; tua copia vincit
Fontem Hermi, tactumque Midae: pluviasque Tonantis,
Obſcurat veteres, obſcurabitque futuras
Par donis armisque manus. ſi ſolveret ignis,
Quas dedit inmanes vili pro pondere, maſſas:

Ar-

217. *Servavitque piam victis*] Libri *vita*, *victa*, *victam*, *juſtis*, *vitas*. duo, *juncta*. ut ad τὸ *ſaevitia* referatur. deinde *cives*, pro *civem*, meliores ſcripti. HEINS. an, *Servavitque fidem victis? civis* Wolf.

219. *Vexat legionibus*] At Rutilius poſtea contrarium cecinit: (Lib. II. 50.)

Ipſa ſatellitibus pellitis Roma patebat,
Et captiva prius, quam caperetur, erat.

quod aliter explicat Prudentius. CLAVER.

221. *Contentus lictore*] Olim, teſte Livio, fores a lictore percutiebantur, Conſule ipſo domum redeunte. Martialis dixit, domum Silii Poëtae Conſularis nobili virga ſonuiſſe. CLAVER. *Cum tutus lictore* Jun. *contectus* & emend. *contemptus* Lovan. & mox, *contentus amore* Leid. a m. s. Vicet. Parm. & Colin.

223. *Magnarum*] Deerat hic verſus Oxon. priori, in Lovan. margini erat adſcriptus.

224. *Et poſt miracula*] *ſed* primus Vatic. & quatuor alii. male etiam haec vulgo diſtinguebantur. HEINS. Barthius volebat, *Et poſt miracula caſtris*
Edita, vel Romae, genero majora reſervat.
ſed *caſtra* & *Roma* opponi debent.

226. *Rhodiis*] *radiis* Jun. Oxon. Voſſ. Wolf. *divis* Voſſ. alter, Leid. a m. prim. *divis* & emend. *radiis* Leid. alter. vid. Meurs. Rhod. I. II. pro, *indulſiſſe* citat Ruben. in Memor. Mallii pag. 73. *induxiſſe* & ſic adfert Rubeus in Memor. Breſcian. p. 73. ut ita *nubes terris inducere* dicitur Ovid. II. Met. 307. & *nubila inducere* Lib. VII. Met. 202. ſed contra ſcriptos nihil temere novandum. BURM.

228. *Jam pulſante*] *laxante* primus Vatic. Oxon. Palat. Pricaean. & Rottendorph. cum Oiſeliano. alii quidam, *laſſante*. HEINS. *depulſante* vel *jam laxante* Leid.

229. *Votique famem*] *voti famam* Oxon.

231. *Seu verum*] *ceu verum* Voſſ. duo pro diverſa lectione, & Leid. *copia vicit* Voſſ. duo. Jun. Oxon. duo Leid. Lovan.

232. *Pluviamque*] Editiones priſcae Ald. & aliae, *pluviaque*; multae etiam, diſtinctione poſt *Tonantis* ſublata, exhibent, *pluviasque Tonantis Obſcurant veteres*. & tunc legendum porro, *obſcurabitque futuras Par donis armisque manus*, ſcilicet manus Stilichonis par donis & armis, ut ita Jovi comparetur in utroque. BURM.

233. *Obſcurat veteres*] *Obſcuras* & *obſcurabisque futuras* Regius. *futuras* etiam tres alii, ut ad *manus* referatur. HEINS.

235. *Pro pondere, maſſas*] *ſub pondere* primus Vatic. & alii nonnulli. *Quod* etiam pro *Quas* a manu prima primus & tertius Vaticani, etiam Oiſelianus. lego, *Quot dedit immanes maſſas*. Poſſet etiam reponi,

Quod dedit immanis, vili ceu pondere, maſſae. HEINS.

Quo:

Argenti potuere lacus & flumina ſundi.
Nec tibi, quae pariter ſilvis dominaris & aſtris,
Exiguam Stilichon movit, Latonia, curam.
Tu quoque nobilibus ſpectacula noſtra laboras
Inluſtrare feris, ſummoque in vertice rupis
Alpinae ſocias, arcu ceſſante, pudicas,
Et pharetratarum comitum inviolabile cogis
Concilium. veniunt humeros & brachia nudae,
Armataeque manus jaculis, & terga ſagittis;
Incomtae, pulchraeque tamen: ſudoribus ora
Pulverulenta rubent: ſexum nec cruda fatetur
Virginitas: ſine lege comae: duo cingula veſtem
Crure tenus pendere vetant. praecedit amicas
Flava Leontodame, ſequitur nutrita Lyceo
Nebrophone, teliſque domat quae Maenala Thero.
Ignea Cretaea properat Britomartis ab Ida,
Et curſu Zephyris numquam ceſſura Lycaſte.
Jungunt ſe geminae, metuenda feris Hecaërge,
Et ſoror, optatum numen venantibus, Opis,
Progenies Scythiae: Divas nemorumque potentes
Fecit Hyperboreis Delos praelata pruinis.

Hae

HEINS. *Quot* erat in Juniano. *pro pondere* non muto. ita editiones veteres, id eſt, tanquam eſſet vile pondus. ſic *pro nullo pondere* Ovid. III. Epiſt. 98. BURM.

236. *Potuere*] *patuere* Jun.

337. *Dominaris*] *dominabitur*, vel, *dominatur* & Jun. & Oxon.

239. *Nobilibus*] *mobilibus* Wolf. Lovan. & Leid. a m. prim. *labores* etiam Jun.

241. *Ceſſante*] *ceſſare* Oxon.

245. *Sudoribus ora Pulverulenta rubent*] Sic Gyrald. & prim. Vatic. aliique melioris notae non pauci. multi, *horrent*. Thuaneus, *trahunt*. opinor relictum forte a Claudiano, *Pulverulenta rigent*. adeantur quae curis ſecundis ad Naſonem Epiſt. XVII. 16. annotamus. HEINS. *horrent* Wolf. edd. Vicetin. Ald. Colin. nec diſplicet.

246. *Nec cruda*] *non cruda* Voſſ.

249. *Lontodame*] Vetus liber, *Leoncodome*. quid ſi legamus, *Leontocome?* quid vero ſint Leontomi, Caelius Lib. XIII. docet. DELR. Haec ſunt Nympharum nomina. apud Ovid. canibus adſignantur. *Hecaerge* vero legendum infra, non *Erymante*, aut *Unerce*. nam ita Callimachus. Homero etiam ἑκάεργος Ἀπόλλων. CLAVER. *Leontomede* Jun. *Leontodome* Oxon. *Leondromache* vel *Leontbodame* Oxon. alt. Leid. Lovan. Vicet. Parm. deinde *Ebropene* Jun. Oxon. *Nebrophene* Voſſ. *Nebropene* Vicet. & mox, *Dromartis* Jun. *Biomartis* Oxon. Leid. Lovan. *Diomartis* Leid.

252. *Numquam ceſſura Lycaſte*] Malo, *nusquam*, HEINS.

253. *Metuenda feris Hecaerge*] Iſingr. *Erymanthe*. prim. & tert. Vatic. aliique nonnulli, *Acaerce*, in reliquis codicibus monſtra lectionum exſtant. Gyrald. Lucenſ. & prima editio, *ſilvis metuenda Nicarce*. nihil muto. *Opis* & *Hecaërge* ſorores. utramque Callimachus conjunxit, Οὖπίς τε Λοξώ τε καὶ εὐαίων Ἑκαέργη. ſequenti verſu male *venatibus* Raphelengius. mox, *Progenitae Scythia* prim. Vatic. & quinque alii. non, *Progenies Scythiae*. in Oiſeliano mendoſe, *Progenies Sirothis*. HEINS. de *Opi* & *Hecaërge* vide Salmaſ. ad Herod. Inſcript. pag. 18. & ſeq. *Erymanthe* etiam Vicetin. & Parm. Ald. & *arce* Lovan. *achaerce* Wolf. BURM.

254. *Venantibus*] *venatibus* Vicet. Parm. Iſingr. Raphel.

Hac ſeptem venere duces. exercitus alter
Nympharum incedunt, acies formoſa Dianae,
Centum Taygeti, centum de vertice Cynthi,
Et totidem caſto genuit quas flumine Ladon.
Has ubi collectas vidit, ſic Delia coepit:
O ſociae, mecum thalami quae jura peroſae
Virgineo gelidos percurritis agmine montes,
Cernitis, ut Latio Superi communibus ornent
Hunc annum ſtudiis? quantos Neptunus equorum
Donet ab orbe greges? laudi quam nulla canendae
Fratris plectra vacent? noſtram quoque ſentiat idem,
Quam meritis debemus, opem. non ſpicula poſcit
Iſte labor; maneant clauſis nunc ſicca pharetris:
Omnis & a ſolitis noſter venatibus arcus
Temperet: in ſolam cruor hic ſervetur arenam.
Retibus & clathris dilata morte tenendae
Ducendaeque ferae. cupidas arcete ſagittas.
Conſulis in plauſum caſuris parcite monſtris.
Adceleret diviſa manus. mihi curſus anhelas

Ten-

258. *Formoſa*] Vetus liber, *famoſa*. DELR. *famoſa* multi ex ſcriptis, id eſt, nota, celebris. ſed in malam partem plerumque ſumitur ab optimae Latinitatis ſcriptoribus. HEINS. vide ad Ovid. Epiſt. IX. 78.

259. *Centum Taygeti*] Unus, *Taygetis*. quindecim, *Taygete*. lege, *Taygetae*, pro *Taygetiae*, & ſic unus Mediceus. Stephanus Ταΰγετον, ὄρος τῆς Λακωνικῆς τὸ ἐθνικὸν Ταϋγέτιος. ſic & Virgil. *Taygetique canes* videtur dixiſſe III. Georg. 44. nam *Lacones* Servius interpretatur. HEINS. *Taygetae* Wolf.

260. *Flumine*] *vertice* Lovan.

261. *Quas ubi*] Lucenſ. *Has*. bene. *quas* praeceſſerat. HEINS.

262. *Jura*] *jure* Lovan.

264. *Latio ſuperi*] *laeti ſuperi* Leid. duo. Vatic.

266. *Donet ab urbe greges*] Rectius alii cum Raphelengio, *ab orbe*. Forte, *Donet habere*. pro *laudi, quam nulla canendae Fratris plectra vacent* prim. Vatic. aliique complures, *quod nulla*. Forte, *laudique ut nulla canendae*. HEINS.

270. *Noſter*] *noſtri* Leid. *a ſolidis* Wolf.

272 *Retibus & clauſtris*] Lege *clatbris* cum Gyrald. & Lucenſ. Horat. Art. Poët. 472.

——— *ac velut urſus*
Objectos caveae valuit ſi frangere clatbros.

Scholiaſtes, *Clatbri ſunt robuſti poſtes & rotundi, repagula quibus obfirmatur cavea*, hinc *clatbrare* apud Columellam. noſter VI. Conſ. Honor. 637.

——— *perpetuisque immoto cardine clatbris*
Janus bella premens.

ſic Gyraldi codex. Gloſſae Stephani, *Clatbri*, Κάγκελλοι, οἱ ἐν θύρεοισιν ὀβελίσκοι. Propert. IV. El. V. 72.

Et nimis in noſtros canis experrecta dolores,
Cum fallenda meo pollice clatbra forent.

ſic meliores libri. *clatbratas feneſtras* videtur innuere, de quibus Plautus. ita & *clatbratae fores* in epigrammatis antiquis, & *faliſcae clatbratae* apud Catonem de R. R. cap. XIV. Lucanus Lib. X. 445.

Sic fremit in parvis fera nobilis abdita clatbris,
Et frangit rabidos praemorſo carcere dentes.

ſic malo, nam *clauſtris* nunc legitur. quamquam & alterum defendi poteſt ex Stat. II. Silv. V. 4. de Leone manſueto,

Quid? quod abire domo, rurſusque in clauſtra reverti
Suetus.

plura ad Silium Italic. Lib. I. 569. HEINS. Non extra veri ſpeciem *clatbris* repoſuit vir inſignis. mox enim vs. 323. *ilignam domum* vocat. Petronius magnifice *aulam auratam* cap. 119. ubi vide adnotata. *tenendae* pertinet ad retia, *ducendae* ad clathros, quibus incluſae ferae Romam ferebantur. BURM.

273. *Arcete*] *arcere* Lovan. qui ſequentem verſum ignorabat.

275. *Diviſa*] Vetus liber, *diverſa*. & hoc ipſo car-

Tenditur ad Syrtes. mecum Dictaea Lycaſte
Et comes Opis eat. ſteriles juvat ire per aeſtus.
Namque feras aliis tellus Mauruſia donum
Praebuit: huic ſoli debet, ceu victa, tributum.
Dum nos horribiles Libyae ſcrutamur alumnos,
Europae vos interea perquirite ſaltus,
Et ſcopulos. poſita ludat formidine paſtor
Securisque canat Stilichonem fiſtula ſilvis.
Pacet muneribus montes, qui legibus urbes.

285. Di-

carmine, *currus*. pro, ut vulgati, *curſus*. DELR. *diverſa* etiam Voſſ. ut mox vs. 296. & ſupr. 45. & alibi. *divina* Jun.

Mihi curſus anhelas] Lucens. Gyrald. prim. Vatic. aliique multi, *dum curſus*. quidam, *mihi currus*, ut paulo poſt, *cervi currum ſubiere jugales*. *dum currus* ſchedae Gudianae. HEINS. *dum ĉtus* Wolf. *decurſus* Ald. *dum curſus* Vicetin.

276. *Dictaea Lycaſte*] *Dictynna* quatuor ſcripti cum primo tertioque Vaticanis, & Palatino ac Oiſeliano. eleganter pro *Dictynnaea*. Δικτύννη civitas in Creta Straboni. ſic Dicte mons, Solino Dictynnaeus, niſi mavis dictam ἀπὸ τῶ δικτύω, a rete. quomodo & Britomartim Virgil. in Cyri Dictynnam fuiſſe nuncupatam contendit. HEINS. *dilecta Lycaſte* Voſſ. *Licaſta* alter Voſſian. *Opis erit* Oxon. *erat* Leid. miror Heinſium non emendaſſe, *eant*. BURM.

278. *Mauruſia*] Vitruvius Lib. XII. *Mauruſia, quam noſtri Mauritaniam appellant*. Praeterea, ubi ceteri *donum*, MS. meus, *dono*. DELR. *terris Mauruſica* Jun.

279. *Ceu victa, tributum*] Lucenſ. & multi alii, *ſed victa*. mox, *Europes percurrite* ſchedae Gudii. HEINS. *ſic victa* Jun. *huic ſolium* Wolf.

280. *Horribiles*] *horrentes* Jun. Oxon.

281. *Perquirite*] Tanta apud me membranarum auctoritas eſt, ut ex iis hoc loco, *percurrite*, cenſeam. quod & in veteribus inpreſſis legitur. DELR. *percurrite* eſt in plerisque ſcriptis & olim editis. parum refert. *perquirite* Parm.

282. *Ludat formidine paſtor*] *laudet* Palatinus, quod a Barthio jam monitum. HEINS.

284. *Parent numinibus*] Hinc verſum non habuit vetus codex, & vero nihil ſapit. CLAVER. Quis non videt eſſe hanc comparationem ridiculam inter numina & leges? deinde cur ſoli montes numinibus parere dicuntur? Animadvertit & Claverius nihili haec eſſe, ac proinde verſum ex auctoritate codicis ſui delendum cenſet. pari modo Barthius. uterque fruſtra. pro *Parent* alii inter ſcriptos, *Parcet*, *Parcent*, *Placet*. prima editio & quatuor exarati, *Parent muneribus*. prior Moreti & unus Medic. *Parcet muneribus*. Regius *Paſcet muneribus*. Oiſelianus, *Paccet muneribus*. vera lectio eſt.

Pacet muneribus montes, qui legibus urbes.

ita enim tres melioris notae Vaticani & ſeptem alii, niſi quod ex hiſce quatuor, *ut legibus*. *munera arenae* intelligit, de quibus Lib. II. in Rufin. 396. dictum. *Pacare montes*, ut apud Stat. IV. Theb. 248.

——— *Saltus tum forte remotos*
Pacabat cornu gelidique arbuſta Lycaei.

Virgil. de Hercule Aeneid. VI. 803.

——— *utque Erymanthi*
Pacarit nemora & Lernam tremefecerit arcu.

ſic enim legunt antiquiſſimi libri. hinc idem Hercules *Nemeae pacator* Silio dictus Lib. II. 483.

Quam tali alloquitur Nemeae pacator honore.

quomodo ex praeſtantiſſimo codice ſcribendum viri docti jam monuerunt. Dausquejus tamen vulgatum *veniae pacator* malit, juratus veterum elegantiarum hoſtis. apud Manilium Libro IV. 179.

Ille novas ſemper pugnas, nova bella ferarum
Apparat, & pecorum ſpolio, vivitque rapinis.
Hoc habet, hoc ſtudium, poſtes ornare ſuperbos
Pellibus, & captas domibus praefigere praedas,
Et pacare metu ſilvas & vivere rapto.

apud Horat. I. Epiſt. II. 45. *incultae pacantur vomere ſilvae*. apud Apulej. VII. Metam. *pacata itinera*, quae a latronibus non infeſtantur, ubi *pauſata* ridicule Colvius reponit. HEINS. *pacare ſilvas* & ſimilia recte quidem dicitur, ut & *domare*, *vincere ſilvas*, de quibus ad Grat. Cyneg. 494. ſed quid eſt *pacare muneribus ſilvas*? an *muneribus* in dativo caſu, id eſt, ut ex praeda poſſint munera inſtrui? ſed tunc *legibus* non reſpondebit. an ablativo? tunc erit *per munera pacet* montes, & ſenſus erit, tot munera dabit, & tot feras in ſilvis capi jubebit, ut tutae & pacatae ſint futurae, ut urbes legibus. vix tamen illa placent. ſimilis hic locus illi Bell. Gild. 47. *Domui terras, urbesque revinxi Legibus*. forte, *Pacet numinibus gentes, ut legibus urbem*. ſic ſaepe gentes & urbs Roma opponuntur. vid. Ovid. II. Faſt. 683. per *numina* hic intelligit Deos Deasque praeſides ſil-

Dixit, & extemplo frondoſa fertur ab Alpe
Trans pelagus. cervi currum ſubiere jugales,
Quos decus eſſe Deae primi ſub limine coeli
Roſcida fecundis concepit Luna cavernis.
Par nitor intactis nivibus. frons diſcolor auro
Germinat, & ſpatio ſummas aequantia fagos
Cornua ramoſo ſurgunt procera metallo.
Opis frena tenet. fert retia rara Lycaſte,
Auratasque plagas: inmortalesque Moloſſi
Latrantes mediis circum juga nubibus ibant.
Quinque aliae paribus (Phoebe ſic juſſerat) armis
Diverſa regione ruunt; ducuntque cohortem
Quaeque ſuam. variae formis & gente ſequuntur
Ingenioque canes. illae gravioribus aptae
Morſibus: hae pedibus celeres. hae nare ſagaces.
Hirſutaeque fremunt Creſſae, tenuesque Lacaenae,
Magnaque taurorum fracturae colla Britannae.
Dalmatiae lucos abruptaque brachia Pindi
Sparſa comam Britomartis agit. tu Gallica cingis
Luſtra, Leontodame; Germanorumque paludes
Eruis, & ſi quis defenſus arundine Rheni

Va-

ſilvarum, & in primis Dianam, cujus numen in ſilvas ſecum ferentes venatores, felici praeda augebantur. Senec. Hippol. 73. de Diana:

Tua ſi gratus numina cultor
Tulit in ſaltus, retia vinctas
Tenuere feras &c.

montes poſſet retineri, ut urbibus opponantur vaſtae terrae, quae per montes & ſilvas ſaepe intelliguntur. BURM.

287. *Quos decus eſſe Deae primi ſub lumine coeli*] *limine* prim. Vatic. & plerique alii, ut Scaliger conjecerat. Lovan. *ſub limina.* Virgil. *inſueti miratur limen Olympi.* Val. Flacc. IV. 28.

Nunc Jovis acceſſus etiam mihi limina coeli
Conciliant.

ita legendum ex veteri libro. Homerus βηλῶ voce plerumque utitur, ut Iliad. Α.

Ῥίψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βηλῶ θεσπεσίοιο. HEINS.

vide II. Stilich. 302. III. Conſ. Honor. 164. *limite* Jun. Oxon. *decus eſſe Deae* Barthius explicat eſſe Graeciſmum, *ut eſſent decus.* vide eum ad bell. Gildon. 51. ubi tamen mollior eſt locutio. *roſida* Vicet. & Parm. BURM.

288. *Luna*] Vide quae diximus in Proſerp. de lunari globo, & quae in Praefat. Lib. II. ejusdem operis. CLAVER.

289. *Frons*] *fraus* Oxon. *decolor* MS. Pulman.

291. *Procera metallo*] *ſpatioſa* prim. Med. Farnes. & Palat. Ovid. III. Met. 20.

Bos ſtetit attollens ſpatioſam cornibus altis
Ad coelum frontem

ſic bene libri, non *ſpecioſam.* HEINS. ſed praeceſſit *ſpatio.*

295. *aliae*] *aliis* Wolf. a m. pr. & *pariter.*

296. *Ducitque cohortem*] *ducuntque* quinque libri. rectius. ſimiles loquendi modos Naſoni paſſim reddidimus. HEINS.

299. *Hac nare*] *& nare* Oxon. *haec p. c. haec nare* Vicet. *haec p. c. hae* Parm.

300. *Hirſutaeque fremunt Creſſae*] *Argutaeque* Vlitius emendat ad Gratium 212. curis ſecundis. aliter ſcripti. HEINS.

302. *Dalmatiae*] *Dalmaticae* Leid. *Delmatiae* Ald.

303. *Comam*] *comas* Jun. Oxon. *agit* poteſt exponi *agitat.* de quo ad Ovid. V. Met. 206. dubito tamen an non rectius eſſet *adit.* ſed quia reliqua verba actum aliquem venaticum exprimunt, nihil mutandum puto. BURM.

300.

Vaſtus aper nimio dentes curvaverit aevo.
Nubiferas Alpes, Apenninique receſſus,
Garganique nives Hecaërge promta fatigat.
Speluncas canibus Thero rimatur Iberas,
Informesque cavis urſos detrudit ab antris,
Quorum ſaepe Tagus manantes ſanguine rictus
Non ſatiavit aquis, & quos jam frigore ſegnes
Pyrenaea tegit latebroſis frondibus ilex.
Cyrneis Siculisque jugis venata virago
Nebrophone, cervos aliasque in vincula cogit
Non ſaevas pecudes, ſed luxuriantis arenae
Delicias, pompam nemorum: quodcumque tremendum
Dentibus, aut inſigne jubis, aut nobile cornu,
Aut rigidum ſaetis. capitur decus omne timorque
Silvarum, non cauta latent: non mole reſiſtunt
Fortia, non volucri fugiunt pernicia curſu.
Haec laqueis innexa gemunt: haec clauſa feruntur
Ilignis domibus. fabri nec tigna polire
Sufficiunt. rudibus fagis texuntur & ornis
Frondentes caveae. ratibus pars ibat onuſtis
Per freta, per fluvios. exſanguis dextera torpet

Re-

306. *Curvaverat aevo*] *curvaverit* ſex ſcripti. & id bene. HEINS.

308. *Hecaerge prompta*] Alii, *Hecarige.* alii, *Micharte.* quidam, *Nicbalce.* lege, ut ſupra, *Erymanthe.* DELR. Et hic variant codices. *Machaerge*, *Nicharce*, *Nicarce*, *Acaerge*, *Atharce*, & neſcio quid praeferentes. *Nicharte* Vicetin. *Erynarce* Ald. *Nichaerce* Wolf.

310. *Ab antris*] *in antris* Jun. *Informisque canis* Lovan. Vicetin.

313. *Latebroſis*] *Pyrenaea texit lapidoſis* Vicetin.

314. *Cirnaeis*] Sic Paris. Baſil. Lugd. Vicetin. vero & vet. German. *Ciraeis* in MSS. utrumque reperio. DELR. *Cirreis* Jun. & Leid. m. ſ. & Vicetin. *Circæis* Iſingr. *Cirreis* Oxon. duo. *Smirnaeis* Leid. *Cimenis* Leid alter. *Cirnaeis* Parm. Ald. Colin. Iſingr. & aliae. *Cyrreis* Wolf. pro *Siculisque*, *celerisque* Jun.

315. *Nebrophone*] *Nerophone* Wolf.

316. *Non ſaevas*] Vetus liber, *Nec.* eo modo nec manifeſtum furtum dicunt juris auctores. erat etiam lex antiquiſſima: SENATORI QUI NEC ADERIT AUT CAUSA AUT CULPA ESTO. ut Cicero de Legibus refert. DELR.

317. *Pompam nemorum*] *nemorum pompam* Jun. Oxon. *pompas nemorum* Oxon. prior. Intelligit venationis ſpeciem, quae *ſilva* vocabatur, de qua vide Vopiſc. Prob. cap. XIX. & Capitol. Gordian. cap. III. BURM.

320. *Non caute latent*] multi veterum, *cauta.* quomodo legendum Lib. II. de Rapt. II. monemus. III. Conſ. Hon. 90. *cauto nec profuit hoſti Munitis haeſiſſe locis.* HEINS. *cauta* Wolf.

322. *Haec laqueis*] *Quae laqueis* Jun. *innixa* Lovan. Wolf. *vel clauſa* Jun. *haec l. in. genuit* pro *gemit* Vicetin. deinde *inlignis* vel *ilignis* Leid. *in lignis* Leid. alter, Vicet. *in linguis* Parm.

323. *Parare*] Haec veteris libri, ubi in ceteris *polire* continetur, eſt ſcriptura, ut reor, vera. DELR. *non tigna* Jun. Oxon. *ligna* Oxon. alt. & Voſſ.

324. *Rudibus fagis*] *rudibusque* Voſſ. a m. prim. & Vicetin.

325. *Caveae*] Caligula quosdam beſtiarum more caveis coercuit, quem hac in parte Ludovicus undecimus voluit imitari. ſed blandiori cuſtodia. Symmachus de canibus Scoticis ſibi gratulatus, ait, *Scoticos canes praeluſionis die ita Roma mirata eſt, ut ferreis caveis putaret advectos.* CLAVER.

326. *Per freta, vel fluvios*] *per fluvios* prior Moreti

Remigis, & propriam metuebat navita mercem.
Per teram pars ducta rotis; longoque morantur
Ordine plauſtra vias, montani plena triumphi:
Et fera ſollicitis vehitur captiva juvencis,
Explebat quibus ante famem: quotiesque reflexi
Conſpexere boves, pavidi temone recedunt.
Jamque pererratis Libyae flagrantibus oris,
Legerat eximios Phoebi germana Leones,
Heſperidas qui ſaepe fugant, ventoque citatis
Terrificant Atlanta jubis, armentaque longe
Vaſtant Aethiopum, quorumque inpune fragoſa
Murmura paſtorum numquam venere per aures.
Non illos taedae ardentes, non ſtrata ſuperne
Lapſuro virgulta ſolo, non vocibus hoedi
Pendentis ſtimulata fames, non foſſa fefellit.
Ultro ſe voluere capi, gaudentque videri
Tantae praeda Deae. reſpirant paſcua tandem:
Agricolae reſerant jam tuta mapalia Mauri.
Tum virides pardos, & cetera colligit Auſtri
Prodigia, inmanesque ſimul Latonia dentes,

Qui

ti cum Gudianis ſchedis, concinne. HEINS. recte. vid. ad Ovid. I. Art. Am. 96. ita & Lucan. I. 368.

Duc age per Scythiae populos, per inhoſpita Syrtis
Litora. per calidas &c.

ubi male codex antiquus, *& inhoſpita.* noſter Bell. Getic. 200. *trans freta, trans Gallos.* in Leidenſi erat, *per freta, vel fluviis.* quod etiam recipi poſſet, nam ſaepe variant ſcriptores. Horat. I. Sat. V. 26.

Aut ob avaritiam, aut miſera ambitione laborat.

innumera exempla congerere liceret. ſed videat lector Cl. Graev. ad Cicer. Orat. ad Quirit. cap. 2. Jac. Gronov. ad Arrian. VII. 6. & Tacit. XVI. Annal. I. Cort. ad Salluſt. Catil. XXV. & XXXIII. & alios. BURM.

329. *Montanis plena triumphis*] Vetus liber & Vicetin. *plena* duobus genitivis adjungunt, quemadmodum Varro Eumenidibus, *plenus vini & Veneris.* pro *vehitur* vetus liber *trahitur.* quae vox aptior eſt. DELR. *Montani triumphi* meliores, & mox pro *vehitur*, prior Moreti, Putean. & unus Ambroſ. *trahitur.* HEINS. Imitatur hic Senec. Hippol. 76. *fertur plauſtro praeda gementi.* & mox, *repetitque caſas ruſtica longo Turba triumpho.* vid. & Virgil. III. Georg. 375. *magno laeti clamore reportant.* ubi *laeti* eſt quaſi triumphantes. de verbo *trahere* vid. ad Ovid. VII. Met. 67. ubi & de *plauſtris* exempla adducta videbis. *montani plena triumphi* etiam Wolf. Vicet. & Parm. & ita ſolet *plenus* genitivum habere. vid. Feſcen. 64. & ad Ovid. I. Amor. XV. 36. *per fera* Wolf. BURM.

331. *Explebat*] *Explevit* Wolf. Voſſ. Lovan. Jun. Oxon. Leid. & edd. Vicet. Parm. Ald. & aliae.

332. *Recedunt*] *reducunt* codex Barthii.

334. *Legerat*] *Legat ad eximios* Jun. *Phoebe* Wolf. a m. prim.

335. *Heſperidas*] *Heſperias* Lovan.

338. *Paſtores numquam excepere per aures*] MS. *per auras.* DELR. *paſtorum numquam venere* Vatic. & novem alii ex emendatioribus. Scaliger & Barthius cum Delrii libro, *paſtores excepere per auras.* & ſic quinque noſtri. HEINS. edd. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. & aliae, *paſtores numquam excepere per aures.* ſed *paſtorum venere per aures* praeferrem. ita *pervenit ad aures vox jucunda Deae* Epith. Pallad. 25. & ita paſſim Ovidius & alii. *per auras* Barth. prim. edit. probat. BURM.

339. *Illos*] *ollos* Jun. antiquariorum more. *non fracta ſuperne* Vicetin.

344. *Reſerant*] *reſonant* Voſſ. a m. prim. *reſerant jam rupta mapalia* Vicet. & Parm.

245. *Pardos*] *Barros* Voſſ. a m. prim. Leid. duo Oxon. MS. Pulm. ed. Ald. *Mauros*, ſed emend. *Pardos* Lovan. & dubito an non Heinſius hanc varietatam adſcripſerit perperam vs. 246.

346. *Dentes*] vel *barros* tertius Vaticanus. HEINS.

pri-

Qui ſecti ferro in tabulas, auroque micantes,
Inſcripti rutilum caelato Conſule nomen,
Per proceres & vulgus eant; ſtupor omnibus Indis
Plurimus ereptis elephas inglorius errat
Dentibus. inſedit nigra cervice gementum,
Et fixum Dea quaſſat ebur, penitusque cruentis
Stirpibus avulſis patulos exarmat hiatus.
Ipſos quin etiam nobis miracula vellet
Ducere: ſed pigra cunctari mole veretur.
Tyrrhenas foetus Libycos amplexa per undas
Claſſica turba ſonat, caudamque a puppe retorquens
In proram jacet usque leo. via ſublevat unum
Tarda ratis. fremitus ſtagnis auditur in imis,
Cunctaque proſiliunt cete: terrenaque Nereus
Confert monſtra ſuis; & non aequare fatetur.
Aequora ſic victor quoties per rubra Lyaeus
Navigat, intorquet clavum Silenus, & acres

In-

347. *Qui ſecti ferro*] Pro hiſce duobus verſibus primus Vatic. unum nobis exhibet, ut ex Oxonienſis cum Regio & Oiſeliano:

Qui mox in tabulas inſcripto Conſule ſecti. HEINS.

In tabulas] *in* deeſt Jun. alt.

349. *Stupor omnibus Indis*] *amnibus* Barthius legit. perperam. HEINS. Non tam abſurda lectio, ſi cum Claverio diſtinctio mutetur, *ſtupor amnibus Indis Plurimus*, *e. elephas* &c. fluvios ſtupuiſſe elephantos bibere dentibus ſuis ereptos. BURM.

350. *Ereptis*] *erectis* Jun. *ejectis* Voſſ. a m. prim. *elephans* Leid. imitatur haec Sidonius Paneg. II. Anthem. 54.

——— *ſic trunca reportat*
Boſporeis elephas inglorius ora tributis. BURM.

351. *Dentibus*] Galenus in libris Anatomicis pro axiomate ſtatuit, dentes omnes ex mandibulis oriri: cumque elephantorum propagines illae, quae eborariis, vel, ſi hoc inſolens, fabris aeris materiam ſuppeditant, non ex mandibulis, ſed ipſo cranio ortae, venis cephalicis nutriantur; miror auctorem noſtrum barris dentes, non cornua attribuiſſe. DELR.

Inſedit] Malim, *inſidit*. HEINS.

353. *Stirpibus avulſis*] Durus ablativorum concurſus. lego igitur, *avulſo*, ut ad τὸ *ebur* referatur. HEINS. *advulſis* Leid. Wolf. Ampl. Cuperus de Eleph. III. II. pag. 245. tollit diſtinctionem hoc modo,

——— *exarmat hiatus*
Ipſos, Quin etiam &c.

356. *Amplexa*] Vetus liber, *advexa*, vel *adnixa*. DELR. Alias, *adnixa*. hoc eſt, Nautae magna vi & contentione remigantes & adnixi, ut helciarios decet, ſuum celeuma ingeminant. ſed prior lectio veteri codice & omnibus, quos viderim, excuſis nititur, eſtque plana; nam & *complecti* idem eſt quod comprehendere, quinimo verſus inde plenior eſt. CLAVER. Scripti nonnulli, *adnixa*, *advexa*, *complexa*, *adnexa*. Latet aliquid mendi, quamvis vulgatum tueatur Claverius, prim. Vatic. aliique complures ex ſcriptis. Forte verſus exciderit. nolo conjecturis abuti. pro *Claſſica turba* prim. Vatic. cum plurimis aliis, *Claſſis*. in nonnullis *Claſſi*. an pro *Clathris?* ut paulo ante Palatin. *Claſſibus*. HEINS.

358. *In proram jacet usque leo*] *jacit* ex ſuis Claverius. aliter noſtri, a quibus non recedo. etſi Claverianum probem, ſi certo conſtet ex membranis fidelibus depromtum; nam vir bonus Cujacianas conjecturas pro veteri ſcriptura haud rarus arripuit. HEINS. *in puppe relinquens* Oxon. & deinde, *ad puppim jacet* Oxon. *ad prorpriam* Leid. duo Lovan. *in propriam jacet ipſe* Vicet. *jacet ipſe* Parm. *jacit* Raphel.

360. *Terrena*] Ita optimus codex. alias *Tyrrhena* nullo ſenſu. id eſt terrena monſtra ſuperant monſtra maris. CLAVER.

361. *Sed non aequare fatetur*] Exiſtimo legendum, *ſuis; ſua non* &c. DELR. *&* *non* meliores libri. HEINS. *Sed non aequare fatetur Aequor. ſic victor q. p. rura Lycaeus Navigat* Vicetin.

364. *Adſudant*] Hoc verbum reperi in MS. quod prae-

Inſudant tonſis Satyri, taurinaque pulſu
Baccharum Bromios invitant tympana remos.
Tranſtra ligant ederae. malum circumflua veſtit
Pampinus. antennis inlabitur ebria ſerpens,
Perque mero madidos currunt ſaliuntque rudentes
Lynces, & inſolitae mirantur carbaſa tigres.

praetuli τοῦ *Inſudant*, quamvis & hoc non diſpliceat nimis. CLAVER. *Adſudant* noſtri plerique. ſed prim. Vatic. aliique meliores, *Inſudant*. & ſic Claverius, qui & bene mox, *ſaliunt* pro *ſolvunt*, quomodo & quidam ex noſtris, interque illos Vaticanus princeps. HEINS. *jam certe potes inſudare labori* dixit Calpurn. Ecl. V. 10. & ita hic Vicetin. Parm. & optima quaeque editio. Aldus, *Aſſudant*. & Leid. & Wolf. BURM.

363. *clavum*] *clavos* Leid.

Taurinaque pulſu] *curſu* Jun. *taurinaque repulſu*. Leid.

365. *Bromios invitant tympana remos*] *Pronos* vetus codex. Silius:

Fertur prona ratis, ventos impellere credas. CLAVER. *pronos* edidit Claverius, approbante Barthio. aliter noſtri omnes, niſi quod in altero Moreti, *Bronios*. *Bromii* voce non uno loco alibi eſt uſus Claudianus, quare & hoc loco ea eſt admittenda. *Lenaea dona* apud Stat. IV. Silvar. VI. *Latex Lyaeus* apud Maronem. Alludit ad celeuſma nauticum. HEINS.

368. *ſolvuntque rudentes*] vetus Germanica editio emendate *ſaliuntque*. quod ex hac decuria immerito ejectum, poſtliminio redeat. *Lynces*, *& uda mero lambunt retinacula tigres*. DELR. *ſaliunt*, quod & alii notarunt, etiam in veteri codice, non *ſolvunt*. Stat. *uda mero lambunt retinacula tigres*. CLAVER. *ſaliuntque* Wolf.

369. *Inſolitae*] *Inſolitas* habuit vetus codex. quae ſi vera eſt, Carbaſa inanima tigres ſibi hactenus incognitas mirantur, ut in Phoenice forte dixit *Mirata lumina*. His vero tribus Panegyricis ſatis ſuperque laudatur Stilicho vir magnus, ſed parum felici exitu. Nam Olympius, teſte Zoſimo, ſpecie religionis valde formidabilis eum Honorio maligne detulit. ajebat enim in Orientem nulla alia de cauſa iter ſuſcipere, niſi ut Theodoſio juniore interfecto, filium ſuum Eucherium diademate inſigniret. Interim Stilicho concilium vocat, ubi duces primi ordinis ſenſerunt Principem, quando erat male affectus, & aliquid moliturus contra Stilichonem & ſocios, e medio tollendum eſſe. At Stilicho nullius culpae erga Principem, ut ajebat, conſcius, quum non ſibi diffideret, ſatellitum ſuorum cladem Sari opera editam illico perſenſit, quare tentorio ſuo elapſus Ravennam abiit, &, prout res ſe tulit, intempeſta nocte Eccleſiam intrat, quem Epiſcopus non dimiſit, priuſquam videret Honorii litteras, quibus nihil capitale ſtatueretur; ſed ubi Stilicho egreſſus eſt, alteras literas oſtendere, quibus triſtis continebatur ſententia. Itaque Stilicho ad mortem ducitur: cumque ipſius ſervi ac domeſtici eum periculo vellent eripere, Stilicho minis & auctoritate ſua impediit exemplo Caeſaris, qui cum videretur ſibi vixiſſe ad gloriam, non invitus ſenſit Kalendas Martias. CLAVER. Barthius cum libris Claverianis mavult, *inſolitas*. HEINS.

CL. CLAUDIANI

IN LIBRUM

DE BELLO GETICO

PRAEFATIO.

Poſt reſides annos longo velut excita ſomno
Romanis fruitur noſtra Thalia choris.
Optatos renovant eadem mihi culmina coetus,
Perſonat & noto Pythia vate domus.
Conſulis hic faſces cecini, Libyamque receptam.
Hic mihi proſtratis bella canenda Getis.

Sed

Hujus libri titulus variat in antiquis codicibus. unus habet, *De Bello Pollentiaco*, alter, *De victoria Stilichonis contra Alaricbum*, quod magis placet. verum brevitati locum dedimus: quamvis conſtet, id potiſſimum agere poëtam, ut Stilicho in coelum laudibus efferatur. Claver. *Liber de victoria Honorii, quae attribuitur Stilichoni* Leid. in quo alia manu, *Praefatio de victoria Stilichonis contra Alaricum.* Barthius librum quartum de laudibus Stilichonis facit.

1. *Poſt reſides annos*] Non adeo in occulto poſita ſunt Claudiani ſtudia, ut ignoremus, quamdiu fuerit immunis a poetica prurigine, ſi hoc verbo in tam praeclara re utendum eſt. Scripſerat igitur anno 396. Conſulatum IV. Honorii & Gildonem. anno 399. Eutropium. anno 400. Stilichonem. At duobus annis ſequentibus feriatus eſt in hunc usque annum, qui 403. numeratur, Theodoſio juniore Auguſto & Rumorodio Coſſ. Claver.

2. *Choris*] *modis* Oxon. ſed nihil mutandum docet ſimilis fere locus in fine Praefat. Lib. II. de Rapt. 51.

Antraque Muſarum, longo torpentia ſomno,
Excutis, & placidos ducis in orbe choros. Burm.

4. *Pythia domus*] Id eſt templum Apollinis, quod non procul a domo Imperatoris; legimus enim Auguſtum in ea parte Palatinae domus templum Apollini dedicaſſe, quam fulmine ictam deſiderari ab eo dixerant aruſpices. Ibi recitabant Poëtae. vide Propertium & Horatium. Claver.

5. *Conſulis hic faſces cecinit*] *cecini* cum nonnullis ſcriptis & Raphelengio. mox, *ahenam*, pro *amoenam* bene Claverius. confirmant Lucenſ. & Gyrald. cum excerptis Pomponii Laeti. Heins. *cecini* etiam Vicetin. Parm. Ald. & Colin. mox, *hic mihi pro ſtratis*, Vicet. Parm. Ald.

6. *Effigiem*] Hunc honorem ſtatuae meruit Claudianus; praeſertim poëmatio de Gildone, cujus baſis marmorea eruta eſt ante ſeculum in foro Trajani. eam Pomponius Laetus, aevi ſui Quintilianus, poſſedit, atque in honore habuit. Inſcriptio talis eſt:

Cl. Claudiano, v. c. inter. caeteras. ingentes. artes. praegloriosiss. poetarum. licet. ad. memoriam. sempiternam. carmina. ab. eodem. scripta. sufficiant. attamen. testimonii. gratia. ob. judicii. sui. fidem. d. d. n. n. arcadius. et. honorius. felicissimi. ac. doctissimi. imperatores. senatu. petente. statuam. in. foro. divi. trajani. erigi. collocarique. jusserunt. Ad haec diſtichon Graecum valde elegans, ubi pro ἓν, ἐνὶ quod eſt ſimul, ſive una, ineptulus quidam auſus erat ἴσον obtrudere, contra fidem lapidis antiqui. id vero tale eſt:

Ὁι ἐνὶ βιργιλίοιο νόον καὶ μοῦσαν Ὁμήρου
Κλαυδιανὸν Ῥώμη καὶ βασιλῆες ἔθεσαν.

quod nos poſt Janum Parrhaſium ita libere Latinum fecimus:

Cui mens Virgilii, cui muſa obvenit Homeri
Roma vovet ſtatuam, Caeſar uterque dedit.

hoc vero imaginis indice, nullum puto exſtare honorificentius, neque ipſe Maro quicquam tale adeptus eſt. Quod ſi quis miretur hominem Aegyptium de Latio quaſi triumphum egiſſe, ſciat Terentium na-

Sed prior effigiem tribuit ſucceſſus ahenam,
Oraque patricius noſtra dicavit honos.
Adnuit hunc princeps titulum, poſcente Senatu
Reſpice, judicium quam grave, Muſa, ſubis!
Ingenio minuit merces properata favorem,
Carminibus veniam praemia tanta negant.
Et magis intento ſtudium cenſore laborat,
Quod legimur medio conſpicimurque foro.
Materies tamen ipſa juvat, ſolitumque timoris
Dicturo magna ſedula parte levat.
Nam mihi conciliat gratas inpenſius aures
Vel meritum belli, vel Stilichonis amor.

natione Afrum, bello captum, victori gentium populo, vel ſpectante Roma, palmam eripuiſſe. CLAVER.

Ahenam] Ita vetus codex. alii, *amoenam.* uno conſenſu, quod ne retineam facit ipſa rei veritas. *ahena ſigna* dixit Lucretius. *ahenea* Horatius. id eſt ſtatuas ex aere. talis etiam erecta eſt inſigni Claudiani aemulo Sidonio Apollinari, ut ipſe teſtatur:

Nil vatum prodeſt adjectum laudibus iſtud,
Ulpia quod rutilat porticus aere meo.

& prius Annio Paulino Jun. Proconſ. Aſiae ob meritum nobilitatis & eloquii, petitu Populi R. teſtimonio Senatus ac judicio Augg. ſed enim auro perfuſa. ſub auro item decreta eſt Fl. Eugenio, Aur. Victor Hiſtoricus aenea ſtatua honoratus eſt, Marcellino teſte. Huc etiam pertinet ſtatua Proaereſii, viri magni, inſtar Coloſſi, de qua Sardianus *Χαλκὸν ἰσομέτριτον Ῥωμαῖοι ἀνέθηκαν ἐπιγράψαντες* Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΡΩΜΗ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΚΟΝΤΑ ΛΟΓΩΝ. CLAVER. vide Dempſter. Etrur. Regal. II. cap. 13. p. 280. *amoenas* Jun. *amoenam* Vicetin. Parm. Ald.

7. *Succeſſus*] *ſuccenſus* Wolf.

9. *Adnuit hic titulum*] Clariſſimatus, ut ex inſcriptione ſtatuae patet, quae Claudiano dicata fuit in foro Trajani, quae & nonnullis editionibus praefixa habetur. DELR. Pro *hic*, *hunc* lego cum melioribus libris. HEINS. *huic* Oxon. *hunc* Lovan. Leid.

11. *Minuit*] *meruit* Voſſ. a m. s. *laborem* Jun.

13. *Intento*] *in tanto* Voſſ. a m. prim.

14. *Quod legimur*] *Et legimur* Jun. *legimus* Jun. alt. male. vid. ad Ovid. Epiſt. XV. 41. & hic Barthium. & ad III. de Rapt. 222. BURM.

15. *Tamen*] *tantum* Voſſ.

Solitumque timorem] *timoris* Lucenſ. & Gyrald. eleganter. ſic *clauſa viarum*, taliaque infinita, de quibus alibi. HEINS. *timorem* Leid. *tumorem* Parm.

16. *Levat*] *juvat* vel *levat* Lovan.

18. *Vel meritum libri*] *belli* Excerpta Puteana. optime. HEINS.

CL. CLAUDIANI
DE
BELLO GETICO
LIBER.

INtacti quum clauſtra freti, coëuntibus aequor
Armatum ſcopulis, audax inrumperet Argo,
Aëetan Colchosque petens; propiore periclo
Omnibus adtonitis, ſolus poſt numina Tiphys
Incolumem tenui damno ſervaſſe carinam
Fertur, & ancipitem montis vitaſſe ruinam,
Deceptoque vagae concurſu rupis in altum
Victricem duxiſſe ratem. ſtupuere ſuperbae

Vi-

Liber hic in uno Claverii codice, *de bello Pollentiaco.* in altero, *de victoria Stilichonis contra Alaricum* vocatur. utramque inſcriptionem in noſtris quoque deprehendi. Lucenſ. *de Bello Gothico.* Putem, *de pugna vel victoria Pollentiaca.* Poëma hoc in primo Vaticano manu recentiori erat exaratum. HEINS.

1. *Intacti* &c.] Bella ſimilitudo navis cum Imperii gubernatione. Horatius eleganti allegoria uſus eſt re minime diſpari, quum ait, O *navis referent in mare te novi Fluctus.* CLAVER.

2. *Armatum ſcopulis*] *Arctatum* Raphelengius contra libros veteres. fruſtra. ſcio quidem *Symplegadas arctas* ab Ovidio I. Triſt. x. 47. dici. novi & illud Statii v. Theb. 356. *oraque primum Cyaneis arctata vadis.* etiam Senecae illa ex Hercule Furenti 1210. *quae pontum Scythen Symplegas arctat.* atque hujuſce notae complura: ſed vulgata lectio ſe tuetur illis ex laude Serenae 20.

——— quod ſtagna Charybdis
Armarit, quod Scylla canes.

in Epigrammate xxxv. etiam habes, *exarmatum terris cingentibus aequor.* mox *Aeëtan* excerpta Lacti. HEINS. Ego quoque *armatum*, ut magis poëticum, praefero. ita Rutilius Lib. I. 60.

Non armata ſuo repulit urſa gelu. BURM.

Argo] Haec archetypus navium creditur a pleriſque. hujus autem fragmenta temporibus Domitiani viſa ſunt Romae, auctore Martiali, qui ita concludit:

Sanctior eſt tota parva tabella rate. CLAVER.

3. *Aetaeam*] MS. *Oetam.* lege, *Aeaetham.* DELR. *Oethaeam* Voſſ. *Oetam* Jun. Leid. Oxon. *Lethaeam* Oxon. *Oeteam* Lovan. *Aeeam* etiam legi poſſe credebat Barthius.

4. *Poſt numina*] *poſt munera* Oxon. & marg. Inſingr.

7. *Concurſu*] *cum curſu* Oxon.

8. *Stupuere ſuperbae*] *ſuperbi* tres ſcripti. unus Mediceus, *ſuperbâ.* quod Livineio placebat. neque aliter a manu ſecunda in Oiſeliano. mox pro *cunctis puppibus* Oxon. *certis.* pro *jura ſoli*, unus Vatic. *ſali.* HEINS. *certae naves* eleganter poſſent dici periculum nullum metuentes, ut contra *dubias naves* dici docuimus ad Ovid. Epiſt. xx. 199. & Markland. ad Stat. III. Silv. II. 6. & ita carinam, quam ventus, ventoque rapit contrarius aeſtus, *incertam* vocat Ovid. VIII. Met. 472. & noſter infr. vs. 52. *certa ſecundis Fide Deis.* *certus* & *cunctus* conmutantur etiam in ſcriptis. infr. 373. & Lib. III. de Rapt. 116. non audeam tamen *cunctis* movere, quia Argo prima navis hoc periculo per Tiphyn & Deos liberata, omnibus in poſterum viam fecit facilem navibus. ita manifeſte Valer. Flacc. IV. 708.

Imperio fixos Jovis, aeternumque revinctos
Neſcius; id fati certa nam lege manebat,
Si qua per hos undis umquam ratis iſſet apertis.

fa-

Arte viri domitae Symplegades; & nova paſſae
Jura ſoli, cunctis faciles jam puppibus haerent,
Ut vinci didicere ſemel. quod ſi ardua Tiphyn
Navis ob innocuae meritum ſic gloria vexit;
Quae tibi pro tanti pulſo diſcrimine regni
Sufficiant laudes, Stilichon? licet omnia vates
In majus celebrata ferant, ipſamque ſecandis
Argois trabibus jactent ſudaſſe Minervam;
Nec nemoris tantum junxiſſe carentia ſenſu
Robora, ſed, caeſo Tmarii Jovis augure luco,

Ar-

faciles cunctis editiones priores. *& vinci* Lovan. Burm.

12. *Meritum*] *ventum* Exc. Voſſii.

13. *Tanti pulſo diſcrimine regni*] *tantis regnis* malo. pro *ſufficient*, alii, *ſufficerent*. Gevartius, *ſufficiant*. bene. Heins. *digno diſcrimine* Vicetin.

15. *In majus*] Simile illi Liviano: *qua quidem incerta in majus vero ferri ſolent*. Latinus Pacatus: *amplificatrix veri vetuſtas*. citante quoque Lactant. Lib. I. cap. XXI. Salluſtius dixit, *vetuſtatem omnia in majus componentem*. Delr.

16. *Jactent*] *jactant* Lovan. Oxon. Jun. Leid. Vicetin. ſed tunc & *ferunt* legendum eſſet. nihil mutandum. Burm.

Minervam] Apud Virgilium Pallas equum durateum vel deſignat vel effingit; hic vero in fabricando navigio deſudat, unde *Tritonia pinus* & *Palladia puppis* dicitur Naſoni. apud Val. Flacc. *Pallas Moliri puppim jubet*. Orpheus vero Junonem opificii auctorem facit ac monitricem, quod non miror; nam Juno, teſte Cicerone, moneta a monendo dicta eſt. vide Ovidii Faſtos. Claver.

18. *Monitu Jovis*] Janus Parrhaſius, mea quidem ſententia non abſurde repoſuit, *Tomari*. nam in veteri libro mendoſe *teneri* legitur. Delr. In veteri codice *monitu Jovis*. & in alio, *teneri*. in quo haeſito non parum, utraque enim lectio ſe mihi oſtentat in invidiam alterius, nec abſurdum videri poteſt, ſi *monitu Jovis*, e cujus capite Minerva prodiit, & qui, teſte Auſonio, prudentia excellit, machina ejusmodi ad uſum humani generis elaborata eſt. Quod ſi *teneri* legas, etiam defendi poterit, ut Dodona ſit *lucus teneri*, id eſt infantuli Jovis; quamvis enim in Ida credatur genitus, tamen Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται huic opinioni fidem demere queant. Callimachus ſane de hac re dubitat, cum ait, Δικταῖον ἀείσομεν, ἠὲ Λυκαῖον. diſerte vero egregius Homerus, Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε. At Janus Parrhaſius, vir multae lectionis, praeclara conjectura legendum cenſet, *Tomari*, a Tomaro monte iſtius regionis. Claver. *teneri Jovis augure luco* ſcripti fere omnes. Oxon. & Reg. *tenari*. unus Petav. cum Oiſeliano, *toneri*. alii quidam, *ſummi Jovis*. tert. Vatic. *totum*. vulgo *monitu Jovis*. *Tomuri Jovis* primus, quod ſciam, Janus Parrhaſius emendavit. mox alii, *Tomari*, quod idem. atque ita locum produxit Jacobus Conſtantius Fanenſis Collectaneorum cap. XXV. ſed cum ſecunda ſyllaba in *Tomarus* producatur, ut in illo Orphei, Argonauticis, ubi de Argo agit:

Δὴ τότ' ἐπιβρομέουσα Τομαρίας ἔκλαγε φηγός.

mihi *Tmarii Jovis* a Claudiano ſcriptum videtur. Heſychius, Τμάριος Ζεὺς ἐν Δωδώνῃ. Stephanus, Τόμαρος ὄρος Δωδώνης, ὃ τινὲς Τομοῦρον, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Τομούρης. οἱ δὲ Τμάρος (ſic lego, non Τμάρας) οὗ τὸ ἐθνικὸν Τμάριος. Virgil. Ecl. VIII. 44.

Aut Tmaros, aut Rhodope, aut extremi Garamantes.

ſic enim antiquiſſimus longe codex Mediceus. vulgo, *Iſmarus*. nec dubito apud eumdem Lib. V. Aeneidos 620. pari modo ſcribendum eſſe:

Fit Beroe Tmarii conjunx longaeva Dorycli.

pro quo *Iſmarii* nunc circumfertur. certe omnium veterrimus codex Florentinus, *Mari*. unus Leidenſis, *Tarii*. Pierius quoque Valerianus in plerisque ſuis *Marii* inveniſſe ſe teſtatur. ſic Lib. IX. 685. apud eumdem Virgilium codex Mediceus idem laudatiſſimus, pro *praeceps animi Tmarus*, habet *Marus*. quod nomen apud Silium Italicum quoque occurrit. Ceterum, ut ad *Tmarium Jovem* revertar, apud Callimachum quoque Hymno Cereris Ὤρεσιν ἐν Τμαρίοισιν habes. ſuperiori verſu *junxiſſe* pro *vinxiſſe* jam emendarunt alii, & ſic ſcripti. ſic *jungi latus* de navi apud Valer. Flacc. I. 123.

——— jam pinus gracili diſſolvere lamna
Theſpiaden; jungique latus, lentoque ſequaces
Molliri videt igne trabes.

Malim praeterea, *caeſa Tmarii Jovis augure luco Arbore. caeſa arbore*, inquam, malo, quam *caeſo luco*. Heins. *leni Jovis* Wolf. *junxiſſe* Raphel. verſu ſuperiore pro *Nec nemoris*, *Ne nemoris* Lovan.

19.

Arbore praeſaga tabulas animaſſe loquaces.
Plurima ſed quamvis variis miracula monſtris
Ingeminent teneras vincturo carmine mentes;
Harpyiasque truces, inſopitisque refuſum
Tractibus aurati cuſtodom velleris anguem,
Et juga taurorum rapidis ambnſta favillis,
Et virides galeis ſulcos, foetasque novales
Martis, & in ſegetem creſcentis ſemina belli:
Nil veris aequale dabunt. prohibere rapaces
Scilicet Harpyias, unaque excludere menſa
Nobilior titulus, quam tot potuiſſe paratas
In Latii praedam Geticas avertere fauces?
Anne ego terrigenas potius mirabor in ipſis
Procubuiſſe fatis, vitae quibus adtulit idem
Principium finemque dies, quam caeſa Getarum
Agmina, quos tantis aluit Bellona tropaeis,
Totaque ſub galeis Mavortia canuit aetas?
Per te namque unum mediis exſuta tenebris
Imperio ſua forma redit, clauſtrisque ſolutae
Triſtibus exſangues audent procedere leges.
Jamque poteſtates priſcus diſcriminat ordo
Juſtitiae, quas ante pares effecerat una
Nube timor. tua nos urguenti dextera leto
Eripuit: tectisque ſuis redduntur & agris
Damnati fato populi, virtute renati.

Jam

19. *Animaſſe*] *armaſſe* Voſſ. a m. s.

21. *Vincturi carmine mentes*] *victuro* ſex libri cum Gudianis ſchedis. totidem, *victuri.* tres, *vincturo.* bene. HEINS. *victuri* Wolſ. *juncturi* Voſſ. a m. s. ſed a prima manu *vincturi*, cum gloſſa, id eſt, delectaturi. & ita Vicet. Parm. Ald. Iſingr. *ingeminant* Jun. Leid. *tenerae* vel *teneras* Leid. prior.

22. *Harpyiasque*] *Arripiasque* Jun. *revulſum* etiam Lovan. *reſugit* Jun.

24. *Ambuſta*] *anguſta* Jun.

25. *Sulcos*] *ſuccos* Lovan.

27. *Nil veris*] *Nil velis* Jun. Oxon. *Nil veris etruſce* Voſſ.

28. *Excludere*] *expellere* Leid. *titulis* ed. Vicet. Parm.

31. *An ego*] *Anne ego*, novem libri. rectius. HEINS.

33. *Caeſa*] *caeca* Leid.

35. *Canuit*] *canduit* Jun. Oxon. *aeſtas* Wolſ. a m. prim.

36. *Exuta tenebris*] *excita* prior Moreti, & unus Medic. quod placet. pro *unum* Iſingr. & Florent. S. Marc. *virum*. forte, *iterum*. HEINS. *exuta* non putem mutandum. IV. Cons. Hon. 178. *ſed tota repulſis Nubibus exuitur Thrace.* vid. ad Val. Flacc. III. 2. *exuſta* hic habebat Junian. BURM.

39. *Jamque*] *namque* Jun. Oxon.

40. *Quas ante pares effecerat una Nube timor*] Puto, *ſuffuderat una Nube*, vel *infecerat*. ſic Lib. III. Rapt. 87. *nox oculorum infecerat ignes.* & quod magis ad rem, Statius I. Theb. 123.

Atque ea Cadmeo praeceps ubi limine primum
Conſtitit, aſſuetaque infecit nube penates.

una nube idem Theb. VI. 411.

Et jam rapti oculis, jam coeco pulvere mixti
Una in nube latent. HEINS. ſed praecedens *diſcriminat* poſtulat hic *pares effecerat*. de *una nube* vide ad II. in Eutrop. 285.

41. *urguenti*] vetus liber, *ingenti*. DELR.

43. *Fato*] *fatis* Jun. Oxon.

Jam non in pecorum morem formidine clauſi
Proſpicimus ſaevos campis ardentibus ignes:
Alta nec incertis metimur flumina votis,
Excidio latura moram: non poſcimus amnes
Undoſam ſervare fidem: nubesque fugaces,
Aut conjuratum querimur ſplendere ſerenum.
Ipſa quoque internis furiis exercita plebis
Securas jam Roma levat tranquillior arces,
Surge, precor, veneranda parens, & certa ſecundis
Fide Deis, humilemque metum depone ſenectae,
Urbs aequaeva polo. tum demum ferrea ſumet
Jus in te Lacheſis, cum hic mutaverit axem
Foederibus Natura novis, ut flumine verſo
Inriget Aegyptum Tanais, Maeotida Nilus;
Eurus ab occaſu, Zephyrus ſe prodat ab Indis,
Caucaſiisque jugis calido nigrantibus Auſtro,
Gaetulas Aquilo glacie conſtringat arenas.
Fatales hucusque manus, crebrisque notatae
Prodigiis abiere minae: nec ſidera pacem

Sem-

44. *In pecorum morem*] *cum pecorum mortem* Wolf.

46. *Flumina votis*] *fulmina* Gyrald. & quatuor alii. Heins. & Wolf.

47. *Latura*] *motura* Jun. Oxon. *latura morem* ed. Vicet. *nec poſcimus* Wolf. & multi ſcripti. *annos* etiam, vel *annis* Oxon. *annis* Voſſ. *nubesque negaces* Excerpt. Voſſ. a m. prim. *ſervaſſe fidem* Jun. alt.

50. *Ipſa quoque interius furiis*] *internis* duodecim ſcripti cum Gudianis ſchedis. bene. Silius Lib. VIII. 21.

His ſuper internae tabes, & civica vulnus
Invidia augebant.

ſic lego. *labes* locum hic non habet. Saluſtius IV. Hiſtor. *Qui quidem mos, ut tabes, in urbem conjectus.* ſic & *tabem fori* dixit Tacitus. quandoque enim pro peſte ſumitur. in Pricaeano & Excerptis Voſſii, *furiis exercita belli.* forte, *interni belli.* mox pro *levat*, optimus Ambroſ. *leva.* ut Romam alloquatur. ſequentia confirmant. Heins. ſic *externum furorem* dixit VI. Conſ. Honor. 406. Burm.

52. *veneranda*] Nil repugnat, quominus membranis aſſentiamur, quae *reverenda.* Delr.

Certa] *tuta* Lovan. quod ex gloſſa venit.

54. *Urbs*] Claudianus urbis aeternae, ſic enim vocat Auſonius, ſtatum inviolabilem auguratur, ſed fruſtra; nam poſt obitum Stilichonis Roma capta ac direpta eſt ab Alaricho duce Gothorum, qui auro ſalutem civium vendidit, ac ſpoliatos iterum circumdari fecit, ut poſt ſubſtantiam vitam quoque perderent: itaque pauci, qui caperentur, inventi ſunt, ad nefandos cibos erupit eſurientum rabies, & ſua membra laniarunt, dum mater non parcat lactenti infantulo, & ſuo recipit utero, quem ante effuderat. denique illuſtris feminae domum victor ingreſſus, cum defoſſas opes vili excuſaret tunica, fuſtibus & flagellis eam cecidit. Haec ſunt fere verba D. Hieronymi, qualia non excidere Epiſcopo Hipponenſi, aut Caſſiodoro viro inſigni, ſed Gothico ſcribenti, Romam a Gothis captam, qui clementer uſi ſint victoria. Claver.

57. *Maeotida*] *Maeotina* Lovan.

58. *Promat ob Indis*] *prodat* primus Petav. duo Vaticani & Patavinus. diximus ad I. Rapt. 3. Heins.

59. *Calido*] *calidoque* Jun. Oxon. ita apud Val. Flacc. I. 13. quidam. *Solymoque nigrantem pulvere fratrem.* ſed male. vide quae ibi diximus. *Caucaſeis* Lovan. & editi olim. Burm.

60. *Aquilo*] *Aquilon* Jun. Oxon. vide II. de Laud. Stilich. 396. Burm.

61. *Huc usque*] *nunc usque* Oxon. *notare* & *abire* Vicetin.

63.

Semper habent: ipſumque Jovem, turbante Typhoeo,
Si fas eſt, tremuiſſe ferunt, quum brachia centum
Montibus armaret totidem, ſpirâmque retorquens
Lamberet adtonitas erectis anguibus Arctos.
Quid mirum, ſi regna labor mortalia vexat?
Quum gemini fratres, genuit quos aſper Aloeus,
Martem ſubdiderint vinclis, & in aſtra negatas
Tentarint munire vias, ſteteritque revulſis
Paene tribus ſcopulis coeleſti machina bello.
Sed caret eventu nimius furor. inproba numquam
Spes laetata diu: nec pervenere juventae
Robur Aloïdae. dum vellere Pelion Otus
Nititur, occubuit Phoebo, moriensque Ephialtes
In latus obliquam projecit languidus Oſſam.
  Adſpice, Roma, tuum jam vertice celſior hoſtem:
Adſpice, quam rarum referens inglorius agmen

63. *Typhoeo*] *trophaeo* Wolf.

64. *Si fas eſt timuiſſe*] *tremuiſſe* meliores. & mox, *ſpiramque*. HEINS. Ita *tremere* pro *timere* reſtitutum II. in Rufin. 125. & alibi. *ſpiranque* Wolf.

68. *Aloeus*] *Aleus* Wolf.

69. *In aſtra*] *in antra* Oxon. *tentarunt* Vicet. & Parm. eſt imitatio Horatiana ex Lib. III. Od. 2. *negata. tentat iter via*. BURM.

70. *Munire*] *mutare* Jun.

73. *Pervenere*] alios *provenere* & *robora* legere, notat Barthius.

Juventa Robur] Ex veteri libro repone, *juventae ad robur*. Homerus Odyſſ. Λ. unde hic locus deſumtus eſt, expreſſo magno eorum conatu ſubjungit, καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο. DELR. male. millies *venire* & *pervenire* ſine praepoſitione. vid. ad Virg. X. Aen. & ad Ovid. III. Met. 463. BURM.

74. *Aloidae*] *Aloiodae* Leid. Lovan. *Aleiadae* Oxon. *Liciadae* Oxon. alt. *Alicure* Wolf.

Othys] Vetus liber, *Otis*. ex Homero, Pindaro. Virgilio ſcribe, *Otos*. DELR. Totus hic locus propter unam particulam aeger erat, niſi veteris codicis auxilium ſubveniſſet. ſed dicet aliquis *Othys* vel *Othos* eſſe & Gigantis nomen, atque alterum adgnoſci a Servio, quem nos laudamus quidem, ſed vitium ſcripturae non ſequimur. In alio codice Claudiani erat etiam *Othryn*, idque multo ineptius. ſane Aloeus gigas & Iphimedia, ut videris Odyſſeae Λ. Oton & Ephialten Aloidas geminos genuere, quorum vita adeo brevis fuit, ut novennium haud excederet. ex eo dicti Ἐννέωροι. a latitudine novem cubitorum Ἐννεαπήχεις, propter longitudinem ulnarum novem Ἐννεόργυιοι, qui ſane diis, ut ait poëta Graecus, multum negotii facturi erant, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο, quod fere ad verbum extulit hic noſter. ait enim, *Nec pervenere ad juventae Robur*. quam lectionem vir doctus voluit in dubium vocare, cum ea ſit in omnibus libris, & a Servio aliisque, ut ſupra diximus, probari facile queat. Habes vero apud Homerum ὦτόν τ' ἀντίθεον τηλεκλειτόν τ' Ἐφιάλτην. de quibus etiam loquitur Ammianus. CLAVER. *Otus* legendum alii jam viderunt. in ſcriptis certe nonnullis *Otys* & *Otis* eſt. *Oton* & *Ephialten* Virgilius quoque in Culice conjunxit. HEINS. *Oſſe* Oxon. *Othris* Jun. Oxon. alt. *Othis* Wolf. *Othrys* Vicetin. *Otrys* Parm. *Othyn* Ald. *Othys* Junt. *Othryn* Gryph.

75. *Occubuit Phoebo*] vid. ad Val. Flacc. VI. 280. & ſupr. Praef. III. de laud. Stilich. 24.

Ephialtes] *Ophialtes* Voſſ.

76. *Obliquam*] *obliquum* Voſſ. vide ad Ovid. IX. Met. 165.

77. *Adſpice, Roma, tuum jam vertice celſior hoſtem*] hunc verſum ei, qui incipit, *Aſpice quam rarum*, & vulgo praecedit, commodius exiſtimo praeponendum. DELR. Ita vetus codex clare & dilucide, cum antea ſecundus ab eo verſus praecederet oſcitantia librarii. id ſane viro inſigni veram elicuit olim conjecturam, quae hic, ut vides, belle confirmatur. CLAVER. veteres editiones praepoſtero ordine exhibent. cod. Wolf. & ed. Vicet. etiam caret ſecundo, *Adſpice quam rarum* &c.

Italia detruſus eat: quantumque priori
Diſſimilis. qui cuncta ſibi ceſſura ruenti
Pollicitus patrii numen juraverat Hiſtri,
Non niſi calcatis loricam ponere Roſtris.
O rerum fatique vices! qui foeda parabat
Romanas ad ſtupra nurus, ſua pignora vidit
Conjugibus permixta trahi. qui mente profunda
Hauſerat Urbis opes, ultro victoribus ipſe
Praeda fuit. noſtri quondam qui militis auro
Adgreſſus tentare fidem, deſertus ab omni
Gente ſua, manibusque redit truncatus & armis.
Hoc quoque, quod veniam leti valuere mereri,
Si poſitis pendas odiis, ignoſcere pulchrum
Jam miſero, poenaeque genus vidiſſe precantem.
Quae vindicta prior, quam quum formido ſuperbos
Flectit, & adſuetum ſpoliis adfligit egeſtas?
Sed magis ex aliis fluxit clementia cauſſis,
Conſulitur dum, Roma, tibi. tua cura coëgit
Incluſis aperire fugam, ne pejor in arto
Saeviret rabies venturae conſcia mortis.
Nec tanti nomen ſtirpemque abolere Getarum,
Ut propius peterere, fuit. procul arceat altus
Jupiter, ut delubra Numae, ſedemque Quirini
Barbaries oculis ſaltem temerare profanis
Poſſit, & arcanum tanti deprendere regni.

Quam-

79. *Detruſus*] *decius* Voſſ. *decurſus* alter, & in margine, *decurſa noviſſima meta.* ex Ovid. x. Met. 597. *decuſſus* forte legebatur. ſed nihil mutandum. *extruſus erat* Wolf. *quantumque prioris* Lovan.

82. *Loricam ponere*] Vide ſimile Gallorum jusjurandum apud Flor. II. 4. & ibi Freinsh.

85. *Mente*] *morte* cod. Barth. *profunda* eſt avara, inſatiabilis. Suet. Vitell. VII. *gula profunda* Vell. Pat. II. 125. *rabies & profunda omnia confundendi cupiditas.* BURM.

88. *Adgreſſus*] *egreſſus* Jun.

89. *Manibusque redit*] *manibus rediit* Exc. Voſſ. *manibusque ſuis* Lovan.

90. *Hoc*] *Haec* Oxon. *leti veniam* Jun. alt.

91. *Pendas*] *penſas* Voſſ.

92. *Poenaeque genus*] *poenaeque gravis* Exc. Voſſ. unde Heinſius *graves* faciebat olim. ſed nihil muta. vide ad Val. Flacc. II. 195. BURM.

94. *Flectit*] *Flectat* Oxon.

95. *Clementia*] *ſententia* Jun. *conſulitur cum Roma* Lovan.

97. *Fugam*] *viam* Exc. Voſſ. ſollemni mutatione. vide ad Ovid. IV. Triſt. II. 60. ſed *fuga* hic eſt fugiendi copia, facultas. vide ad Ovid. IV. Met. 572. de hac arte Ducum habet totum caput Frontinus Lib. II. 6. ubi §. 2. dicit, *conceſſo fugae ſpatio.* & §. 5. *viam fugae dedit*, & §. 6. *aperta ad evadendum via.* unde utraque lectio firmari poſſet. ſed una tamen tantum vera *fugam*, quae *incluſis* melius convenit. BURM.

98. *Punica*] Placet ex veteri codice reponere *conſcia.* DELR. *conſcia*, non *nuncia*, ſcripti. vidit Barthius. HEINS. *conſcia* Ald.

100. *Peterere*] *paterere* Jun. Leid. quod dictum eſſet, ut II. in Eutrop. 223. *ſi contra paterere viros.* ſic *hoſtem pati*, & ſimilia. ſupr. vs. 4. vid. Barth. ad I. in Eutrop. 459. & infra hoc libro vs. 525. confundi vero *peti* & *pati* diſces ex notis ad Ovid. III. Amor. III. 37. & II. Art. Am. 594. ſed nihil temere mutandum. *petere* enim hoſtile verbum. ut apud Juſtin. *bis apparatibus Aſiam peti.* BURM.

105.

Quamquam, ſi veterum certamina rite recordor,
Tunc etiam, pulchra quum libertate vigerent,
Et proprio late florerent milite Patres,
Semper ab his famae petiere inſignia bellis,
Quae diverſa procul tuto trans aequora vires
Exercere dabant. currus regumque catenae
Inter abundantis fati ludibria ductae.
At vero Italiam quoties circumſtetit atrox
Tempeſtas, ipſumque caput laeſura pependit;
Non illis vani ratio ventoſa favoris,
Sed graviter ſpectata ſalus, ductorque placebat,
Non qui praecipiti traheret ſimul omnia caſu,
Sed qui maturo vel laeta vel aſpera rerum
Conſilio momenta regens, nec triſtibus inpar,
Nec pro ſucceſſu nimius, ſpatiumque morandi,

Vin-

105. *Vigerent*] *vigeret* Leid.

108. *vires Exercere dabat*] *dabant* cum membranis omnibus legendum. vulgata lectio Raphelengium decepit, qui ex conjectura Viri maximi, *virtus Exercere dabat.* malim & *tutas* pro *tuto.* certe duo Vaticani, *totas.* pro *diverſa* Gyrald. & quatuor alii, *diviſa.* Heins..

109. *Regumque catenae*] *catervae* rectius novem libri. Heins. Mihi tamen *catenae* hic magis blandiuntur: agit enim de regibus catenatis in triumpho ductis. & inmanis eſſet hyperbole *catervas* regum dicere, tam paucis devictis & in triumpho circumductis. ut Perſes & Jugurtha, de quo vs. 127. vide & Arntzen. ad Plin. Paneg. xvii. *catenae* & *catervae* confuſae a librariis Lib. iii. de Rapt. 83. male vero Vicetin. Parm. & Iſingr. diſtinguunt poſt *currus*: *Exercere dabant currus*: *Regumque.* quid enim eſt *exercere currus?* ſed *currus & catenae Regum* eſt deſcriptio triumphatorum regum. *dabant* etiam Wolf. *diviſa* Leid. a m. s. Burm.

113. *Ratio ventoſa favoris*] *furoris* Gyrald. & duo alii. duo Medicei & Palat. *timoris.* forte, *tumoris.* pro *ſpectata* duo libri, *ſuſpecta.* Heins. *graviter ſpectata ſalus*, vix intelligo, & ſilere video interpretes, praeter Paraphraſten Francicum, qui omnia interpretanda ſuſcepit. ille, *ſed ſalus ſapienter conſiderata eſt.* ſed quid hoc vult? aut quis ita locutus? putem poſſe legi:

Sed gravitas, ſpectata ſatis, ductorque placebat.

non aura populari & favore abrepti creabant ducem, ſed virum gravem, ſpectatae virtutis. ita Terent. Andr. i. 1. 64. *ſpectatum ſatis exemplum*, & v. 1. *ſatis, jam ſatis ſpectata amicitia.* & Adelph. v. 6. *servus ſpectatus ſatis.* Horat. i. Ep. i. 2. *ſpectatum ſatis.* & ita alii ſaepe. repetendum vero *placebat.* non placebat illis ratio ventoſa favoris, ſed gravitas, & ductor qui &c. Quidquid ſit, *graviter ſpectare* non placere poteſt. ſi aliis placeat, facile patiar. inepte Voſſ. Lovan. & ed. Vicet. & Ald. *doctorque.* ita & ſupra variatum ii. de laud. Stil. 234. ſed doctorum tam larga olim non erat copia, ut hodie. nec campi doctorem in tam gravi & atroci tempeſtate voluit legi. Burm.

115. *Simul*] *ſemel* Exc. Voſſ. Oxon. duo. Wolf. Leid. Lovan. edd. Vicet Parm. & poſſet ferri & explicari apte. ſed hoc ſollemne. vide infr. v. 170. & ad Ovid. v. Met. 155. vi. 511. & alibi.

116. *Laeta*] *lecta* Lovan. pro *maturo*, *martyrio* Exc. Voſſ. agnoſco monachum.

117. *Regens*] *gerens* Leid.

118. *Nec pro ſucceſſu tumidus*] *nimius* eleganter ſcripti plerique. *prae ſucceſſu* etiam optimus Ambroſianus. apud Tacit. ii. Hiſtor. *Galeria Imperatoris uxor non nimia triſtibus.* ſic & Livius Manlium *nimium animi* appellat. Vopiſcus in Aureliano: *nimius eſt*, *multus eſt*, *gravis eſt*, *ad noſtra non facit tempora.* Capitolinus in Gordianis: *Moribus ita moderatus, ut nihil poſſis dicere, quod ille aut cupide, aut immodeſte, aut nimie ageret.* Seneca Agamemn. v. 84.

Quaeque ſuperbos urit Erinnys
Nimias ſemper comitata domos.

ſic optimus Mediceus. vulgo *tumidas.* Martial. Spectacul. vii.

Qualiter in Scythica religatus rupe Prometheus
Aſſiduam nimio pectore pavit avem.

nimio pectore, hoc eſt, in poenas ſemper creſcenti, &

Vincendique modum mutatis noſſet habenis.
Cautius ingentes morbos, & proxima cordi
Ulcera Paeoniae tractat ſollertia curae,
Parcendoque ſecat, ferro ne largius acto
Irrevocandus eat ſectis vitalibus error.
Sublimi certe Curium canit ore vetuſtas,
Aeaciden Italo pepulit qui litore Pyrrhum.
Nec magis inſignis Paulli Mariique triumphus,
Qui captos niveis reges egere quadrigis.
Plus fuga laudatur Pyrrhi, quam vincla Jugurthae.
Et quamvis gemina feſſum jam clade fugarit,
Poſt Decii lituos, & nulli pervia culpae
Pectora Fabricii, donis invicta vel armis,
Plena datur Curio pulſi victoria Pyrrhi.
Quanto majus opus ſolo Stilichone peractum
Cernimus! hic validam gentem, quam dura nivoſis
Educat Urſa plagis, non Chaonas atque Moloſſos,
Quos Epirus alit, nec Dodonaea ſubegit
Agmina, fatidicam fruſtra jactantia quercum.
Primus fulmineum lento luctamine Poenum

Con-

& nimis fecundo, ut Virgilius loquitur. male ergo *nudo & vivo pectore* conjiciunt. Statius Epicedio Filii Lib. v. Silv. v. 56. *nimius fortaſſe avidusque doloris Dicor.* & ibidem. *raperis genitor, non indigus aevi, Non nimius.* Achilleide:

Nunc nimius lateri non evitantis adhaeret.

Heins. vid. II. Stilich. 160. & Gronov. ad Senecae locum. & Salmaſ. ad Vopiſc. Aurel. cap. XXXII. ita Acron apud Horat. I. Od. 12. *nimium* interpretatur intolerabilem. ſic *Jovem nimium* dixit Statius XI. Theb. 216. Jornandes de Reb. Getic. XVII. *contra quos, ne nimii judicarentur, movit.* in Oxonienſibus erat *nimius* vel *minaus*. *nimius* etiam Wolf. & edd. Vicet. & Parm. Burm.

119. *Vincendique modum*] *modus* Vicet. & Parm.

121. *Ulcera*] Eximia comparatio & digna homine Alexandriae nato, ubi ſi quis ſtuduiſſet, ei pro magno experimento in medicina fuit. vid. Amm. Marcellinum. Hic vero *parcendoque ſecat* placet impenſius. ſic Auſonius, *Dum parcente manu molle olus excolitur.* Claver.

122. *Longius acto*] *largius* ſcripti fere omnes. prior Moreti, *latius*. Heins. *vel largius* Voſſ. *ne largius* Wolf. edd. Vicet. Parm. Ald. & aliae. *parcendo ſecare*, eſt *parcente dextra*, ut alii dixere. vid. ad Seren. Samon. cap. VI. v. 80. Burm.

124. *Curium*] *Curum* Wolf.

126. *Marii Paullique*] Si rerum geſtarum temporumque ſeriem inſpicimus, rectius vetus liber, *Paulli Mariique*. nam Marii triumphus paene LXIII. annis poſterior fuit. Delr. & ita fere omnes ſcripti.

129. *Jam clade*] *cum clade fugavit* Jun. *jam clade fugaret* Lovan. *fugavit* ed. Vicet.

130. *Decii lituos*] *titulos* Jun. Oxon. tertius vero hic intelligendus *Decius*. ut ad Cicer. II. de Fin. 19. & I. Tuſcul. 37. notarunt viri docti. quamvis illum ſe more patris & avi devoviſſe nemo memoret, & Ciceronis verba, quibus dicit illum *tertiam victimam reipublicae* praebuiſſe, poſſint etiam de morte, ſine devotione, pro patria fortiter obita, capi. Burm.

133. *Peractum*] *peractum eſt. Cernimus hic* Lovan.

134. *Validam gentem*] Apud Julian. Imp. in Caeſſ. gloriatur Ulpius Trajanus, quod Geticas nationes omnium bellicoſiſſimas, & corporis viribus praevalidas (quibus Zamolxis, quem ut Deum colunt, animam ab interitu immunem promiſit) fuderit paulo minus quam quinquennio. Claver.

136. *alit*] *agit* Wolf. a m. pr.

138. *lento luctamine Poenum*] Non damno hanc lectionem. malim tamen, *cunctamine*. quod poſtea confirmarunt Excerpta Pomponii Laeti. ita fere ſemper poëtae, cum de Fabio agitur. unde & *Cunctatoris* nomen illi impoſitum. *meditamina* vocat Silius VIII. 326. *lenti meditamina belli Cautus ama.* ſic ſcribo.

Conpreſſit Fabius: campo poſt auſus aperto
Marcellus vinci docuit: ſed tertia virtus
Scipiadae Latiis tandem deterruit oris.
Unus in hoc Stilicho diverſis artibus hoſte
Tres potuit ſuperare duces, fregitque furentem
Cunctando, vicitque manu, victumque relegat.
Atque haec tanta brevi. miſcentem incendia Pyrrhum
Suſtinuit toto maerens Oenotria luſtro:
Et prope ter ſenas Itali per graminis herbas
Maſſylus Poeno ſonipes vaſtante cucurrit;
Hannibalemque ſenem vix ad ſua repulit arva
Vindex fera patrum poſt bellum nata juventus.
Hic celer effecit, bruma ne longior una
Eſſet hiems rerum: primis ſed menſibus aeſtas

Tem-

ſcribo. inſulſe vulgo, *medicamina*. HEINS. Ita Florus Praefat. Lib. I. & Lib. II. *circa matrem luctata eſt.* ubi recte Freinshemius notat bella, ut non magna, ita difficilia, geſta indicari. inde etiam mox vs. 154. *circa* poſſet defendi. *cunctando* ſequitur. BURM.

139. *Poſt auſus*] Aliquid ſcabri his verbis ineſt. quid enim eſt, *docuit auſus aperto campo vinci?* debuiſſet dicere, docuit *poſſe* vinci. quae vox an in *poſt* abierit, neſcio, ut ſit, campo poſſe aperto vinci docuit. ſed tunc illud *auſus* abſolute poſitum non placet, & ſubintelligi *congredi auſus* cum Barthio durius videtur. ulcus latere puto, quod non ſanare poſſum. an, Marcellus docuit Poënum Hannibalem vinci, poſſit dici, etiam neſcio, ſi non addatur *poſſe*. BURM.

142. *Diverſis artibus*] *diverſis hoſtibus hoſte* Exc. Voſſ.

143. *Tres potuit complere duces*] Vetus liber, *viros.* praeterea vet. German. *ſuperare* pro *complere*. DELR. *ſuperare* Iſingrin. Pricaean. tertius Vatic. & Florent. S. Marci, quod plus eſt. neque aliter Pricaeanus pro diverſa lectione. mox *frangit* Raphelengius contra ſcriptos. probat tamen Barthius, qui & *vincit* reponendum cenſet. certe τὸ *vincit* in plurimis membranis exſtat. HEINS. *complere* a librario profectum vix credo. vide ad Vell. Paterc. II. 95. & Petron. cap. XCIV.

144. *Vicitque*] *vincitque* MS. Pulman. Wolf. edd. Vicet. & Raphel.

145. *Atque haec*] *Atque hic* Vicet. Iſingr. Colin. Gryph.

Miſcentem incendia Pyrrhum] *praelia* Iſingr. tertius Vatic. & Rottendorph. ut apud Virgil. X. Aen. 23. *ipſis praelia miſcent Aggeribus murorum.* poſt τὸ *brevi* cum Barthio diſtinguendum. *tanto luſtro* etiam, pro *toto luſtro*, Helmaeſtadienſis. HEINS. ſed & Virgil. II. Aeneid. 328. *victorque Sinon incendia miſcet.*

146. *maerens Oenotria*] Barthius in ſuo codice reperit, *moriens*. quod non eſt de nihilo. ita Flor. II. 6. *dubium non erat, quin ultimum illum diem habitura fuerit Roma.* & poſtea, *prima redeuntis, &, ut ſic dixerim, reviviſcentis Imperii ſpes Fabius fuit.* ſic Juven. Sat. IV. 37. *ſemianimum orbem* dixit. ita *mori urbes*, *cadavera urbium*, & ſimilia, nota ſunt vulgo. vide ad Sulpit. Satyr. vs. 14. ſic *mori agrum* dixit Martial. XIII. Ep. 12. pro effoetum, ſterilem fieri. nihil tamen temere muto, quia bello ardentes & vexatae regiones paſſim *lugere*, *gemere* &c. poëtis dicuntur. vide infr. vs. 181. & IV. Conſ. Honor. 53. *tanto maerens* Wolf. BURM.

147. *Et prope ter ſenas*] nam anni fuerunt omnino ſexdecim. DELR.

Ibid. *Itali per graminis herbas*] Cl. Barthius, *Latii per gramina brumas* conjicit, ſed timide. Editio Amſtelodamenſis Caeſiorum, *Latii per gramina meſſes*, & mox *bellorum* pro *terrorum*, contra auctoritatem omnium ſcriptorum. quae audacia minime ferenda: vulgata lectio non fuit ſollicitanda. *graminis herba*, pro ipſo gramine. Virgil. V. Ecl. 26. *nec graminis attigit herbam.* *gramen* autem pro aeſtate ponit, ut *ariſtas* idem divinus poëta I. Ecl. 70.

Poſt aliquot mea regna videns mirabor ariſtas.

ſic & *meſſes* frequenter poëtae. HEINS. *per graminis urbes* Exc. Voſſ.

148. *Maſſylus*] *Maſſilius* Jun. Oxon. Leid. duo. *Maſſilus* Parm. Junt.

149. *Repulit*] *retulit* Lovan.

150. *poſt bellum nata*] ut Epigoni.

152. *Eſſet hiems rerum*] Male haec vulgo diſtinguuntur. ſic *amoris hiems* apud Ovid. V. Epiſt. 34.

Peſſima mutati coepit amoris hiems.

pro

Temperiem coelo pariter belloque referret.
Sed quid ego Hannibalem contra Pyrrhumque tot annis
Certatum memorem? vilis quum Spartacus omne
Per latus Italiae ferro bacchatus & igni,
Conſulibusque palam toties congreſſus, inertes
Exuerit caſtris dominos, & ſtrage pudenda
Fuderit inbelles Aquilas ſervilibus armis.
Nos terrorum expers & luxu mollior aetas
Deficimus queruli, ſi bos abductus aratro,
Si libata ſeges. non hanc ergaſtula nobis
Inmiſere manum, nec conjurantis arenae
Turba fuit. qualem Stilichon dejecerit hoſtem,
Thraces & Haemonii poterunt, Moeſique fateri.
Frigida ter decies nudatum frondibus Haemum
Tendit hiems veſtire gelu; totidemque ſolutis
Ver nivibus viridem monti reparavit amictum,

Ex

pro *meſſibus* plurimi veteres *menſibus*. recte. quod & curis ſecundis vidit Barthius. HEINS. & ita Graecis χείμων de infelicitate dicitur. vid. Schol. Pindar. 4. Iſthm. 52. BURM.

Primis] *primus* Vicetin. *meſſibus* Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. & aliae.

154. *Contra*[*circa* Vicet. Ald. Colin. Gryph. Parm. Iſingr. & aliae. ſed damnavit jam Pulmannus.

155. *Vilis cum Spartacus*] *vili* Excerpta Vaticana Pomponii Laeti, ut ad ferrum & ignem referatur. eadem Excerpta pro *ferro*, *furto*. perperam. HEINS. *cum vilis* Jun. Oxon. *Partacus* Lovan. Voſſ. *Parthacus* Vicetin.

157. *Congreſſus*] *ingreſſus* Oxon. a m. pr. *conſulibus palam* Wolf. *Exueret* Junian. *Exuerit dominos caſtris* Voſſ. *exuerat* ed. Vicet. *ſtrage pudentes* Wolf.

Inertes dominos] Gladiator iſte duobus conſularibus exercitibus ſuperatis, eorumque caſtris & impedimentis potitus, C. Caſſium Proconſ. oppreſſum bello, interfecit. pro *& luxu* meus MS. *& luſu*. DELR.

159. *Servilibus*] *civilibus* Jun.

160. *Nos*] *Hos* Vicetin. ſollemni harum literarum in initio permutatione. deinde *luſu* Exc. Voſſ. Lovan. Oxon. Leid. & Wolf. a m. pr.

161. *Abductus*] *adductus* Oxon. duo Leid. ed. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. *aductus* Lovan. & Jun. *Si libata quies* Lovan. a m. prim.

162. *Ergaſtula nobis* &c.] Servi non jure militant, neque infimi e plebe Romana, ſeu proletarii, niſi tumultu ſubito. Ennius, *Proletarius publicitu ſcutisque feroque Ornatur*. Legimus etiam capite cenſos ſub Mario, ſed contra morem, cingulum meruiſſe. Plutarchus, Πόλιν ἄπορον καὶ δοῦλον καταγράφων. ratio vero, cur ſoli cives admitti debeant, a Julio Paullo redditur, quod nimirum res familiaris obſidis & pignoris vice apud Rempub. erat. at rejiciebantur tracta de ergaſtulis nomina. CLAVER.

163. *Nec*] *non* Pulm. cod. *neque* alter ejusdem.

165. *Moeſi*] Eos ſane *Myſos* dixerim libentius ex antiquis Graecorum Poëtis, & Ovidio, apud quem, *Profuit & Myſo Pelias haſta duci*. ſed quia video id vetera exemplaria & monumenta prae ſe ferre, ſubticeo. Legimus in Zoſimo, provinciam illam ope Stilichonis minus detrimenti accepiſſe. CLAVER. *Meſſique* Jun. edit. Iſingr. *Meſique* Colin. *Meoſique* Exc. Voſſ. Lovan.

166. *Frigida ter decies*] Ergo triginta anni ſunt, cum Alarichus orbem Romanum invaſit. id confirmat Prudentius, auctor elegans:

Illic ter denis gens exitiabilis annis. CLAVER.

Frondibus] *frontibus* Vicetin.

167. *Totiesque ſolutis*] *totidemque* Lucens. eleganter. ſic *ter ſenas graminis herbas* ſupra dixerat. Idyllio de Phoenice pari modo peccatur. ubi legendum:

Namque ubi mille vias longinqua retorſerit aeſtas,
Tot ruerint hiemes, totidem ver curſibus actum.
HEINS.

169.

Ex quo jam patrios gens haec oblita Triones,
Atque Iſtrum transvecta ſemel, veſtigia fixit
Threïcio funeſta ſolo; ſeu fata vocabant,
Seu gravis ira Deûm, ſeriem meditata ruinis.
Ex illo, quocumque vagos inpegit Erinnys,
Grandinis aut morbi ritu per devia rerum
Praecipites, per clauſa, ruunt: nec contigit ullis
Amnibus, aut ſcopulis proprias defendere terras.
Nil Rhodope, nil vaſtus Athos, nil profuit Haemus
Odryſiis. facili contemtum Strymona ſaltu,
Et fruſtra rapidum damnant Aliacmona Beſſi.
Nubibus intactum Macedo miratur Olympum
More pererratum campi. gemit irrita Tempe

Theſ-

169. *Gens haec*] *gens eſt* Leid. *ex quoniam* Parm. pro *ex quo nam* puto. *&* *quoniam* Colin.

170. *Semel veſtigia fixit*] *ſimul* Oiſelianus. Heins. vide ſupr. vs. 115.

171. *Vocabant*] *vacabant* Exc. Voſſ.

173. *Ex illo, quocumque*] Haec ſcriptorum meliorum lectio, quod & Barthius vidit. vulgo, *Exilio quoſcumque*. Raphelengius, *Ex illo quoſcumque*. Heins. & ita Vicetin. Parm. Iſingr. Colin. Gryph. ſed *quocumque* Wolf. alii *quoſcumque*. *Ex illo* Virgilianum eſt Lib. II. 169.

Ex illo fluère ac retro ſublapſa referri
Spes Danaum. ubi etiam *Exilio* in MSS. invenit Heinſius. *Ex quo* paullo ante dixerat. Burm.

174. *Aut morbi*] *&* *morbi* Lovan.

175. *Per clauſtra, ruunt*] Iſingr. *luſtra*. tredecim noſtri, *clauſa*. quod verum. ſic *dura viarum* IV. Conſ. Honor. 435. & apud Silium non ſemel. *ſecreta Nili* Lib. I. in Rufin. Plurimus in his loquendi modis noſter. ſupra in Praefatione hujus libri *ſolitum timoris* ex veteri libro, & apud Prudent. Cathem. Hymno I. *Linguae locutus lubrico eſt*. vulgo *lingua lubrica*. Clariſſimo tamen Gevartio videbatur nihil in hoc Claudiani loco eſſe inmutandum. quod *regni clauſta* apud Livium, *clauſtra imperii* apud Ciceronem occurrant. ſed hic loca greſſibus humanis nondum calcata deſignantur. Heins. eadem fere diverſitas eſt II. in Rufin. 28. ubi *Caſpia luſtra, clauſtra*. vide mox vs. 190.

177. *Nil profuit Haemus*] *Hebrus* malit Barthius curis ſecundis, ex Cujacianis & uno ſuo. quomodo & potior pars noſtrorum cum ſchedis Gudianis; ſed meliores pro vulgata ſtant. & ſane duo montes hoc ipſo verſu jam praeceſſere, quibus tertium apte ſubjungit. Heins. perpetua eſt montis & fluvii hujus confuſio in ſcriptis. vid. ad Valer. Flacc. V. 515. I. in Rufin. 334. Burm.

178. *Odryſiis*] *Othriſiis* ed. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. & aliae. *Othryſiis* Jun. Oxon. ita & III. Conſ. Hon. 147. I. in Rufin. 176. & alibi ſaepe. ſed *Odryſii* Thraces, *Othryſii* a monte Othry Theſſali. vid. ad Ovid. VI. Met. 490. Burm.

Contemnunt Strymona ſaltu] *contemptum* ex ſcriptis. & *gemit* pro *gerit*, quod & Barthio deprehenſum. Heins. eſt fere dictum, ut Flor. I. cap. I. de Remo: *qui muros increpat ſaltu*. de *facili ſaltu* vide ad Val. Flacc. IV. 195. eſt vero idem quod *levi ſaltu*, ut Ovid. VII. Met. 767. *veloci* Phaedr. III. 4. & ita *faciles canes* dici vidimus ad Nemes. Cyneg. vs. 50. *contemtum* vero, ut & Wolf. & Ald. illuſtravimus ad II. in Rufin. 123. vide & Heinſ. ad VI. Conſ. Hon. 146. Burm.

179. *Aliagmona*] Lege, *Haliacmona*. de quo Plinius & Strabo. Delr. *Aliagmona* Lovan. edd. Parm. Iſingr. Gryph. *Aligmona* Oxon. ed. Ald. & Colin. *Haliadmia* vel *Alcmona* Exc. Voſſ. *Alimonia* Leid. duo. Jun. Oxon. *Almonia* Vicetin.

180. *Nubibus intactum*] *intactus nubibus*, quia nubibus altior. Heins. *intactum nubibus* eo ſenſu vix puto poſſe capi. forte, *nubibus inſertum*, vel ſimile aliquid fuit olim. Freinshemius Indice Flori in *intactus*, malebat *intectum* pro tectum. Poſſet &, *Nubibus obtectus*, vel *inductus*. quod propius accedit ad *intactus*. ſic *opertus nubibus Haemus* Ovid. IV. ex Pont. IV. 5. Heinſius delevit priorem conjecturam *hinc tectum*, vel *en tectum*. ſed *nubibus intactus*, eſt, quaſi intactus eſſet, tam facile percurrunt. Burm.

181. *Gemit*] *gerit* ed. Delrii. & Rapheleng. mox *edomitis* unus codex.

Theſſalus, & domitis inriſam cautibus Oeten.
Sperchiusque, & virginibus dilectus Enipeus,
Barbaricas lavere comas. non objice Pindi
Servati Dryopes: nec nubifer Actia texit
Litora Leucates: ipſae, qua durius olim
Reſtiterant Medis, primò conamine ruptae
Thermopylae: vallata mari Scironia rupes,
Et duo continuo connectens aequora muro
Iſthmos, & anguſti patuerunt clauſtra Lechaei.
Nec tibi Parrhaſios licuit munire colonos
Frondoſis, Erymanthe, jugis, equitataque ſummi
Culmina Taygeti trepidae vidiſtis Amyclae.
Tandem ſupplicium cunctis pro montibus Alpes
Exegere Getis. tot tandem flumina victor
Vindicat Eridanus. docuit nunc exitus, alte
Fatorum ſecreta tegi. quisquamne recluſis
Alpibus ulterius Latii fore credidit umbram?
Nonne velut capta rumor miſerabilis Urbe
Trans freta, trans Gallos, Pyrenaeumque cucurrit;

Fa-

182. *Inriſam cautibus Oetam*] *Oeten & cotibus* plerique libri. Heins.

183. *Enipeus*] *Enipheus*, *Enypheus*, *Eniſeus*, *Enympheus*, editi & ſcripti plurimi. Heinſius hic edidit *Enipeus*. Ciofanus vero ad Ovid. I. Met. 579. defendit *Enipheus*, me tamen diſſentiente; nam Graeci ſemper Ἐνίπευς. vid. Strabon. VIII. pag. 356. Burm.

186. *Quae durius olim*] *qua* unus Mediceus. rectius. Heins.

187. *Reſtiterant*] *Reſtiterunt* malebat Heinſius.

188. *Thermopylae*] Hunc Alarici ingreſſum deſcribit Eunapius, unde haec. Ἀλάριχος ἔχων τοὺς βαρβάρους διὰ τῶν πυλῶν παρῆλθεν ὥσπερ διὰ σταδίου, καὶ ἱπποκρότου πεδίου τρέχων. quare dixit Poëta, *primo conamine*. quis vero has Graeciae anguſtias prodidit exercitui Getico? an ſolitaria quaedam natio, pullata veſte a ceteris diſtincta? Graeculus hic profecto maligne notat eos, quos alibi ἀνθρώπους μὲν κατὰ εἶδος vocat. reliqua vide, ſi lubet. Conſtat autem Thermopylarum jugo mediam Graeciam dirimi, ut Italiam Apennino. Claver.

Mari Scironia] *maris ceronia ripis* Lovan. *maris Scyronia ripis* Parm. Iſingr. *maris* etiam Jun. & Oxon. *ceraunia* Oxon. a m. s. *ripis* Oxon. *vallata maris Scyronia rupis* Ald. Gryph. *val. maris Cyrronia rupis* Wolf. recte Heinſius, *vallata mari Scironia rupes*, niſi quis *ripa* mallet.

189. *Muro*] *mitro* Voſſ.

190. *Clauſtra Lycaei*] *Lechaei* Raphelengius ex conjectura viri maximi, & ſic in ora optimi Ambroſiani. Lechaeum Achajae promontorium. *clauſtra* etiam, non *templa*, vere ſcripti. Heins. IV. Conſ. Honor. 466. dixit *luſtra Lycaei*, unde forte adripuerunt librarii. maxime quia & ibi Erymanthus additur. vid. & I. de Laud. Stil. 181. *Licei* Wolf. Burm.

195. *Getis*] *Getas* Raphel. male. vide ad VI. Conſ. Hon. 113. *ſupplicibus* Jun. *tandem tot* Jun. alt.

196. *alte*] vide ad Val. Flacc. V. 309.

197. *Recluſis*] *recluſus* Jun. Oxon. a m. prim.

199. *Nonne*] *Numne* Leid. & mox iterum vs. 213.

200. *Trans Gallos*] *Trans freta, trans fluvios*, ſchedae Gudianae. Heins.

Pyrenaeum] Idem Pyrenei montes, ſeu Pyrene, quae Stephan. Πυρήνη. Silius ut Nympham ab Hercule amari tradidit, unde Tibullus ad Meſſalam, qui hanc, opinor, domitam inter pompae fercula Romanis oſtendit: *Tu, bella Pyrene, Teſtis*. aut, *Tua bella Pyrene*. ſed enim Princeps literatorum docuit legendum, *Tarbelia*. Dionyſius: Πυρηναῖον ὄρος καὶ δώματα Κελτῶν. quidam ſane alios montes ejusdem nominis Germaniae

Famaque, nigrantes ſuccincta pavoribus alas,
Secum cuncta trahens, a Gadibus usque Britannum
Terruit Oceanum, & noſtro procul axe remotam
Inſolito belli tremefecit murmure Thulen?
Mandemuſne Noti flabris, quoscumque timores
Pertulimus, feſtae doleant ne triſtibus aures?
An potius meminiſſe juvat, ſemperque viciſſim
Gaudia praemiſſi cumulant inopina dolores?
Utque ſub occidua jactatis Pliade nautis
Commendat placidum maris inclementia portum;
Sic mihi tunc major Stilichon, quum laeta periclis
Metior, atque illi redeunt in corda tumultus.
Nonne videbantur, quamvis adamante rigentes,
Turribus invalidis fragiles procumbere muri,
Ferrataeque Getis ultro ſe pandere portae?
Nec vallum denſaeque ſudes arcere volantes
Cornipedum ſaltus. jam jam conſcendere puppes;
Sardoosque habitare ſinus, & inhoſpita Cyrni
Saxa parant, vitamque freto ſpumante tueri.
Ipſa etiam diffiſa brevi Trinacria ponto,
Si rerum Natura ſinat, diſcedere longe
Optat, & Jönium refugo laxare Peloro.

Ful-

niae vicinos faciunt, e quibus Rheni origo & appellatio deduci videatur. vide Graecum Epigr. de Caeſare Germanico. CLAVER.

203. *Axe*] *orbe* Jun. Oxon. *Tilen* & *Tylen* ſcripti quidam.

205. *Quoscumque*] *quocumque* ed. Parm.

207. *An*] *aut* Jun.

208. *Praemiſſi*] *permiſſi* Jun. ed. Gryph. *praeſumant* Exc. Voſſ. unde Heinſius, *praeſumti*.

209. *Utque*] Deeſt hic verſus Vicetin.

210. *Placidum*] *placitum* Jun.

214. *Turribus invalidis fragiles*] *infragiles validis* prior Moreti. ſic *infractus* & *fractus* eadem. HEINS.

Procumbere] vetus liber, *incumbere*. DELR.

215. *Ferrataeque*] Hic verſus deerat Lovanienſi.

216. *Vallum*] *validi* Jun.

Sudes] Renatus Vegetius Lib. I. cap. XXII. *nemo enim jam diu* (vox *diu* Gemblacenſi MS. deeſt) *deductis foſſis, praefixisque ſudibus, caſtra deducit.* & cap. XXIV. *ſudes de lignis fortiſſimis, quas milites portare conſueverunt, praeferuntur.* ita vulgo legitur, melius idem vetus liber, *quae milites.* nam ligna, non ſudes, voluit dicere a militibus portari conſueviſſe. DELR.

218. *Sardoosque*] Ita vetus liber. alii *Sardonios* imperite, nam Graece Σαρδόνιος. Steph. recte Σαρδῷος. Virgil. *Imo ego Sardois veniam tibi amarior herbis.* Ovidius dixit *Sardoa regna* pro Sardinia. CLAVER. Notis ad bell. Gildon. 510. hanc veram lectionem monuimus, quam ex veteri libro Claverius protulit, & ſecutus Raphelengius. qui & bene mox, *Cyrni* pro *Cypri* vel contra ſcriptos. Corſicam innuit Sardiniae vicinam. HEINS. *Sardiniosque* Jun. Ald. *Sardonios habitare* edd. Vicet. Parm. Junt. *Cyprus* Jun. *Cypris* Oxon. & Wolf.

220. *Ipſa etiam diffuſa*] Mazar. *perfuſa*. duo, *diviſa*. quatuor cum ſchedis Gudianis, *diſtincta*. unde olim *diſtenta* faciebam. Rapheleng. cum uno Pulmanniano, *diffiſſa*, quod arriſit Barthio nequicquam. Excerpta Pomponii Laeti, *divulſa*. verum in duodecim noſtris, *diffiſa*, pro diffidens, quod genuinum haud dubie Claudiani noſtri. paulo poſt lego, *optet*, non *optat*. *ſinas* etiam pro *ſinat* Putean. eleganter. HEINS. *diffiſſa* Wolf.

222. *Refugo*] *profugo* Lovan.

223.

Fultaque deſpiciens auro laquearia dives,
Tutior Aeoliis mallet vixiſſe cavernis.
Jamque oneri creduntur opes, tandemque libido
Haeſit avaritiae gravioribus obruta curis.
Utque eſt ingenioque loquax, & plurima fingi
Permittens, credique timor; tum ſomnia vulgo
Narrari; tum monſtra Deum, monitusque ſiniſtri:
Quid meditentur aves, quid cum mortalibus aether
Fulmineo velit igne loqui, quid carmine poſcat
Fatidico cuſtos Romani carbaſus aevi.
Territat adſiduus Lunae labor, atraque Phoebe
Noctibus aeriſonas crebris ululata per urbes.

Nec

223. *Fultaque deſpiciens*] Legendum *cultaque*. vide nos ad Fragmentum Petronii, *culta auro laquearia.* quomodo apud Naſonem II. Metam. 737. habemus, *ebore & teſtudine cultos thalamos.* ubi plura ad rem annotavi. apud eumdem Naſonem de Medicamine Faciei,

Culta placent: auro ſublimia tecta linuntur.

Statius Epithalamio Stellae, Lib. I. Sylv. II. 152. *ſatiata auro laquearia* dixerat:

——— nixa columnis
Robora Dalmatico lucent ſatiata metallo.

qui locus a Gebhardo non fuit ſollicitandus. nam & Petronio cap. 135. *palea paries ſatiatus inani, Fortuitoque luto.* HEINS. ter mutavit ſententiam de hoc loco Heinſius. olim malebat, *Fulvaque* ex Lib. I. in Rufin. 165. ubi *rutilo lucere metallo trabes* dicuntur. ſecundis curis vulgatam ex VI. Conſ. Hon. 168. defendit. nunc *culta* praefert. ego nihil muto. vid. Barth. & Gronov. Diatr. Stat. cap. LIV. p. 357. *Fulta* cdd. Vicet. Parm. Aldi (quae *fulcta*) Iſingr. & reliquae. vid. ad VI. Conſ. Hon. 168. BURM.

225. *Cavernis*] *catenis* Wolf. a m. prim.

225. *Oneri creduntur opes*] *hominum credant ut opes* Jun. vitioſiſſime. *Jamque horum creduntur opes* Vicet. vitium fluxit ex ſcriptura olim uſitata, *honeri* pro *oneri*. vulgata recta & ſana. Ovid. Ep. XVIII. 167. *Fama quoque eſt oneri.* BURM.

226. *Obruta*] *excita* marg. Iſingr. ita & quidam codices I. in Eutrop. 193. *parvis excita curis.* BURM.

227. *Et plurima*] *quàm plurima* Lovan. *quot plurima* Voſſ. a m. prim. & Wolf. a m. pr.

228. *Tum ſomnia vulgo*] Puto, *tunc omina.* quae cum monſtris etiam conjungit Lib. II. in Eutrop. 40.

Utque ſemel patuit monſtris iter, omina tempus
Nacta ſuum properant.

HEINS. Sed magis proprium credo *ſomnia*, quam *omina* narrare. ita Plaut. Amph. II. 2. *ut commeminit ſomnium narrat tibi.* Curc. II. 2. *tu huic ſomnium narra.* Propert. II. 22. 27.

Ibat & in caſta narratum ſomnia veſte.

Martial. VII. 53.

Semper mane mihi de me mera ſomnia narras.

& ita paſſim. infra etiam conjungit *ſomnia* & *auguria* & *Deorum monitus* vs. 544. *ſomnia vulgi* etiam hic Jun. Oxon. BURM.

231. *Igne loqui*] *ille* Voſſ. a m. prim. In notis Barthii eſt *ore*. ſed puto operarum vitio. (nam erroribus ſcatet illa editio,) *igne* enim edidit in ipſo textu. *flumineo* Leid. BURM.

232. *Carbaſus*] Libri Sibyllini, quos Romani, quid prodigia portenderent, ſciſcitaturi, inſpiciebant, vel ſi mavis, lintei libri, quibus fata P. R. continebantur, quorum fit mentio a T. Livio. prius placet; nam arbitror ad illud Lucani ex Lib. V. reſpexiſſe. *Cuſtodes tripodes fatorum.* DELR. Numa, auctore Floro, inſtituit, ut ad ſimilitudinem caeleſtium ſiderum cuſtos imperii flamma vigilaret. atque huc forte reſpicit Propertius (Lib. IV. XI. 54.)

Vel cui, commiſſos cum Veſta repoſceret ignes,
Exhibuit vivos carbaſus alba focos.

ſed libros Sibyllinos (qui lintei erant) hic intelligi docuit Delrius. atque ex hoc loco diſcimus, Stilichonem nondum illa vana ſuſtuliſſe, de quibus Rutilius queritur: *Ante Sibyllinae fata cremavit opus.* CLAVER. *cultor Romani* Wolf. *caucaſus* Voſſ. a m. prim.

234. *Horriſonas*] Meus MS *aeriſonis.* lego: *Horriſonis crebras.* DELR. *Aeriſonas* optimus codex, cum in aliis, *Auſonias*, & *horriſonas*, minus vere. haec ſane vel bene oculatis abſtruſa videantur, niſi Plutarchus antiquitatis Romanae ſtudioſior lucem adferat. tradit vero in vita P. Aemylii, cum is adverſus Macedonas bellaret, Lunam defecto lumine evanuiſſe, quam Romani tinnitu aeris revocare,

aut

Nec credunt vetito fraudatam Sole ſororem
Telluris ſubeunte globo: ſed caſtra ſecutas
Barbara Theſſalidas patriis lunare venenis
Inceſtare jubar. tunc anni ſigna prioris,
Et ſi quod fortaſſe quies neglexerat omen,
Addit cura novis: lapidoſos grandinis ictus
Molitasque examen apes, paſſimque crematas
Perbacchata domos nullis incendia cauſſis,
Et numquam coelo ſpectatum inpune cometen,
Qui primum roſeo Phoebi prolatus ab ortu,
Qua micat aſtrigera ſenior cum conjuge Cepheus,
Inde Lycaonia paullatim expulſus ab Arcto
Crine vago Getici foedavit ſidera plauſtri;
Donec in exiguum moriens vaneſceret ignem.
Sed gravius mentes caeſorum oſtenta luporum
Horrificant. duo quippe lupi ſub Principis ora,
Dum campis exercet equos, violenter adorti
Agmen, & excepti telis, inmane relatu
Prodigium miramque notam duxere futuri.
Nam ſimul humano geminas de corpore palmas

Utra-

aut revelare conati ſint. Certum eſt vero, nubes etiam hodie campanarum, quae in urbibus, ſonore diſſipari, ac tormentis muralibus. vide Vell. Paterc. quin imo Statius Lib. VI. Th.

Aera crepant fruſtraque timent, at Theſſala victrix
Ridet anhelantes audito carmine bigas.

Livius aeris crepitum ſilenti nocte in defectu Lunae cieri docet. CLAVER. *Aeriſonas* bene ſcripti fere omnes cum Barthio. ſic *aeriſonus Nilus* Statio I. Theb. 265. propter ſiſtra. & *aeriſonus Symphalos* Theb. IV. 298. *aeriſona Curetum antra* Silio Lib. II. 93. quomodo & *aeriſonas oras* Valer. Flacc. I. 704. ubi de Creta. & Lib. III. 28. *aeriſonum montem* Idam vocat. Cave audias Iſingrinianum, & ex noſtris nonnullos, in quibus *Auſonias urbes*. HEINS. *per herbas* habebat Voſſ. a m. prim. *horriſonas* ed. Vicet. & Parm. *auriſonas*.

236. *Globo*] *globos* Jun. *Non credunt* Junt. alt.

238. *Theſſalidas*] *Theſſalicas* Lovan.

239. *Neglexerat omen*] *neglexerit* duo libri. parum refert. HEINS. *neglexerit* Lovan.

240. *Novis*] *Jovis* Voſſ. Exc. ed. Ald. & Gryph.

241. *Crematas*] *cruentas* Leid. *domus* etiam Exc. Voſſ.

245. *Aſtrigera*] *aſtrifera* Wolf.

246. *Lycaonia ab Arcto*] Lege, *Lycaoniam ad Arcton* cum Lucenſi & tribus aliis. ſic ſenſus poſtulat, neque aliter excerpta Pomponii Laeti. HEINS. *Lycaonio* Lovan.

247. *Foedavit*] *foedarat* Exc. Voſſ.

248. *Moriens*] deficiens. vid. ad Ovid. VII. Met. 77.

249. *Oſtenta*] *oſtenſa* Wolf. a m. prim. ed. Parm. Junt. Ald. Colin.

250. *Horrificant*] *Terrificant* Palatinus. HEINS. ita & III. de Laud. Stil. 336.

Sub Principis ora] *ore* duo ſcripti, & edd. Blauwii & Elzev. vide mox vs. 259.

252. *Excepti*] *incepti* Jun.

253. *Prodigium miramque notam*] *verique notam duxere futuri*, ſcriptum a Claudiano putem. Ovid. Metam. Lib. VIII. 600.

Fibra quoque aegra notas veri monitusque Deorum
Perdiderant. HEINS. In vulgata copula *que* eſt abſurda. correxerat & Heinſius, *telis* (*inmane relatu Prodigium, mirumque*) *notam* &c. ad Ovid. VII. Metam. 621. citat *adverſamque notam*. BURM.

254. *humano geminas*] *humanas gemino de corpore palmas*, Scaliger correxerat, probante Heinſio. pro *emiſit*, *permiſit* Junian. *profeſſis* liber Barthii.

Utraque perfoſſis emiſit bellica coſtis:
Illo laeva tremens, hoc dextera ventre latebant,
Intentis ambae digitis, & ſanguine vivo.
Scrutari ſi vera velis, fera nuntia Martis
Ore ſub Auguſti caſurum prodidit hoſtem.
Utque manus utero virides patuere retecto,
Romula poſt ruptas virtus ſic emicat Alpes.
Sed, malus interpres rerum, metus omne trahebat
Augurium pejore via, truncataque membra,
Nutricemque lupam, Romae regnoque minari.
Tunc reputant annos, interceptoque volatu
Vulturis, incidunt properatis ſecula metis.
Solus erat Stilichon, qui deſperantibus augur
Sponderet meliora manu: dubiaeque ſalutis
Dux idem vateſque fuit. Durate parumper,
Inquit, &, excuſſis muliebribus ore querelis,
Fatorum toleremus onus. nil nautica proſunt
Turbatae lamenta rati: nec ſegnibus undae
Planctibus, aut vanis miteſcunt flamina votis.
Nunc inſtare manu, toto nunc robore niti
Communi pro luce decet: ſuccurrere velis,

Ex-

256. *Ventre latebant*] *latebat* fruſtra contra ſcriptos Raphelengius. HEINS.

257. *Vivo*] *viſo* Jun. Oxon.

259. *Ore ſub Auguſti*] Sic habet vetus codex, at Plantini editio, *Orbe*, & alius liber, *Ora*, minus recte. nam Lib. II. de laud. Stil. 284. dixit, *generique ſub ore*. & Epiſt. ad Seren. 49. *ſub luce tui contingeret oris*. CLAVER. *Ore* Claverius, cujus alter codex, & quinque noſtri, *Ora*. ſupra vs. 250. *duo quippe lupi ſub Principis ora*. ubi & *ore* duo veteres. vulgo, *orbe*. HEINS. *ſub ore* verum puto. ita Flor. II. 15. *claſſem ſub ipſo ore urbis incendit*. Vell. Pat. II. 21. *ſub ipſis moenibus oculiſque urbis Romanae pugnantibus*. & quamvis utrumque dici non negem, ut *ſub oculos & oculis*, *ſub adſpectum*, & *adſpectu*, de quo ad Quinctil. IX. Inſt. Orat. I. p. 762. & Declam. XVI. 9. hic, quia tot voces in *a* deſinunt, certe *ore* praeſtat. ridicule autem *orbe* pro oculis interpretatur Barthius ad Rutil. Itiner. I. 166. ſed illa juvenis ſcripſit. hic in priori editione recte negat *orbem* ſingulari numero ita uſurpari. vid. ad Ovid. II. Met. 752. & ad III. de Rapt. 88. BURM.

260. *Virides*] hic ſunt quaſi adhuc viventes. vide hic Barthium, & ad Rutil. Itin. I. 116. BURM.

Patuere retecto] Lego, *reſecto*, vel ſine ſcriptis. duo Vaticani tamen, *recepto*. Apulejus Lib. IV. Metam. *Lanius paulo fidentior utero beſtiae reſecto urſa magnificum deſpoliavit latronem*. HEINS.

261. *Virtus ſic*] *ſic virtus* Lovan.

262. *Malus interpres rerum, metus*] vide Freinsh. ad Curt. VII. cap. VII. §. 24.

265. *Reputant*] *Et repetunt* marg. Iſingr. edd. Vicet. & Parm. utrumque poteſt locum ſuum tueri. vid. ad Ovid. Epiſt. V. 113. & alibi.

266. *Incidunt*] *incedunt* Wolf.

267. *Properatis ſecula metis*] Exc. Voſſ. *properatis ſecla metallis*.

268. *Manu*] *mora* Oxon. *meliore manu* Vicet. & Parm.

273. *Planctibus*] *Flatibus* Jun. & Oxon. unde Heinſius faciebat *Fletibus*. *miteſcant* Jun. *flumina* Oxon. Lovan. & ed. Vicet.

274. *Pectore niti*] *robore* meliores magno numero. vidit Raphelengius. mox idem etiam bene cum ſcriptis, *Non ſi perfidia*. pro *ſuccurrere velis*, prior Moreti, *ſuccedere*. HEINS. *robore* edd. Vicet. Parm. Ald.

275. *Communi*] *conari* Jun. Oxon. nec hoc abſurde, ſi *nixos* legas. vide ſupra. Markland. ad Stat. III. Silv. IV. 87. legit, *Communi pro puppe*. BURM.

276.

Exhaurire fretum, varios aptare rudentes,
Omnibus & docti juſſis parere magiſtri.
Non ſi perfidia nacti penetrabile tempus
Inrupere Getae, noſtras dum Rhaetia vires
Occupat, atque alio deſudant Marte cohortes,
Idcirco ſpes omnis abit. mirabile poſſet
Eſſe mihi, ſi fraude nova, vel calle reperto
Barbarus ignotas invaderet inſcius Alpes.
Nunc vero geminis clades repetita tyrannis
Famoſum vulgavit iter: nec nota fefellit
Semita praeſtructum bellis civilibus hoſtem.
Per ſolitas venere vias, aditusque ſequendos
Barbarico Romana dedit diſcordia bello.
Sed nec praeteritis haec res incognita ſeclis.
Saepe laceſſitam, ſed non inpune, fatemur
Auſoniam. haec Senonum reſtinxit ſanguine flammas.
Haec & Teutonico quondam patefacta furori
Colla catenati vidit ſqualentia Cimbri.
Vile decus, quod non erexit praevius horror.
Ingentes geminant diſcrimina magna triumphos.

Quid

276. *Exhaurire fretrum*] id eſt aquam, quae navem inplevit. ita & Ovid. XI. Met. 488.

Egerit hic fluctus, aequorque refundit in aequor.

ubi vide notas. & ad Val. Flacc. IV. 666. BURM.

278. *Non ſi perfidia*] *non ſic perfidiam* Jun. alter. *non niſi perfidia* Oxon. Iſingr. Colin. Gryph.

279. *Rhaetia*] *Graecia* Jun. Oxon.

281. *Mirabile*] *miſerabile* Jun. Heinſ. ad IV. Conſ. Hon. 68. citat *memorabile tempus*. mallem etiam *fraude*, *novo vel calle reperto*, alia ſcilicet via, quam qua Annibal perrupit Alpes. *inſcius* interpres vertit *ignarus locorum*. ſed credo velle Poëtam, latens, fallens nos. ut *inſcius* hic ſit, qui a nobis non deprehenderetur, qui ignoraretur, per callem novum irrumpere in Italiam. & ita apud Stat. I. 559. *inſciam religionem*, obſcuram interpretatur, & ex Apulejo adducit, *inſcium tramitem*, ignotum, Barthius. & ita infra vs. 553. *neſcius*, pro qui neſcitur. ubi vide adnotata. BURM.

283. *Invaderet*] malim, *evaderet*, id eſt, tranſcenderet. ſic pro adſcendere & ſuperare locum uti Statium III. Theb. 468. docet Barthius. vide & Gujet. ad Terent. Andr. II. 2. & Cort. ad Salluſt. Jug. LII. ubi eadem varietas. ita *evadere viam* Virgil. II. Aeneid. 731. BURM.

284. *Nunc vero geminis*] Maximum & Eugenium indicat. legimus vero Alarichum ab Oriente cum Theodoſio veniſſe magna manu Gothorum ſtipatum, unde ipſi Alpium iter innotuerit. CLAVER. pro *nunc*, *tunc* Jun.

286. *Praeſtructum*] *poſt ſtructum* Lovan. vide ad IV. Conſ. Honor. 321.

287. *Per ſolitas*] MS. in contextu *licitas*. ſed alia manu emendatum *ſolitas*. DELR.

Aditusque ſequendos] Aldus & prior Moreti, *ſecandos*, ut VI. Conſ. Hon. 469.

Barbara fulmineo ſecuit tentoria curſu.

tres alii, *ſecundos*. HEINS. ita *reditus ſecundi* Epiſt. ad Seren. 57. *adit usque ſequendos* Vicet. ſed Parm. vitioſe *adſit usque ſequendos*.

291. *Reſtrinxit ſanguine*] Magis appoſite vetus liber, *reſtinxit*. DELR. *reſtrinxit* Junt. Ald. Iſingr. & aliae, ut & multi codices. vitioſe. imitatur Florum Lib. I. 13. qui Camillum, *Omnia incendiorum veſtigia Gallici ſanguinis inundatione deleviſſe*, tumore poëtico dixit; cautius tamen noſtro, qui ipſas flammas, quae jam diu conſiderant, reſtinxiſſe ait. BURM.

295. *Ingentes geminant*] *generant* Lucenſ. & Gyrald. ſed male. infra 387.

Cum Trebiam ſaevo geminaſſent vulnera Cannae.

ſic & alibi noſter. HEINS.

Quid turpes jam mente fugas, quid Gallica rura
Reſpicitis, Latioque libet poſt terga relicto
Longinquum profugis Ararin praecingere caſtris?
Scilicet Arctois conceſſa gentibus Urbe
Conſidet regnum Rhodano, capitique ſuperſtes
Truncus erit? veſtros ſtimulant ſi pignora ſenſus,
Me quoque non inpar naturae cura remordet.
Nec ferro ſic corda rigent, ut noſſe recuſem,
Quam ſanctum ſoceri nomen, quam dulce mariti,
Quantus prolis amor. ſed numquam oblita decoris
Obſcoenam latebram pietas ignava requiret.
Nec vobis fortis monitor, mihi cautior uni.
Hic conjux, hic progenies, hic carior omni
Luce gener. pars nulla mei ſubducta procellae.
Accipe tu noſtrae, tellus Oenotria, mentis
Vincula, communes tecum ſubeuntia caſus;

Exi-

296. *Quid Gallica*] *jam Gallica* Jun. Oxon. duo. Leid. Lovan. Voſſ. duo. ed. Vicet. & Parm. *ſtirpis jam m. ſ. jam G.* Wolf.

298. *Ararim*] *Aras* Leid. *refugis* Wolf.

300. *Conſidet regnum Rhodano*] unus vetus liber, *Conſidet regnum Rhodano capitisque.* &c. non bene. DELR. Hic Stilicho incitat ſuos male cunctantes, atque a fuga in Galliam deterret. Legimus vero Honorium Alaricho, agros & provincias petenti, Galliam conceſſiſſe. Cavendum eſt ſane bono duci, ne dubitantem aut formidantem exercitum ad pugnam producat; quamvis Caeſar (apud Lucanum VII. 577.) *Verbere converſae ceſſantes ſuſcitet haſtae.* CLAVER. *conſidet* Voſſ. Jun. Oxon. Leid. Lovan. Ald. *capitique* Pulm. Ald. Iſingr. Colin. Gryph.

301. *Stimulant*] *ſtimulent* Leid. *ſtimulat ſed pignora* Vicet. *noſtros* Oxon.

302. *Cura*] *cauſſa* marg. Iſingr. ex ſollemni variatione. vid. Conſ. Mall. 227. ſed male. eſt ex Virgil. I. Aeneid. 261. *quando haec te cura remordet.* & VII. 402. *ſi juris materni cura remordet.* BURM.

303. *Aut noſſe recuſent*] Quanto melius hic veteres libri, *ut noſſe recuſem.* iidem paullo inferius, *mentis vincula.* DELR. Ita meliores, vulgo, *aut noſſe recuſant.* HEINS. *Ut noſſe recuſent* Oxon. Lovan. Voſſ. & MS. Pulm. *recuſam* Ald. vitioſe. *laborent* Pulm. Cod. praeterea, *ferro ſi corda* Leid. *mea corda* alter.

306. *Requiret*] *requirat* Oxon.

307. *Cautior*] *fortior* Oxon. a m. pr. *hic* etiam vel *nam vobis* Exc. Voſſ. *neu vobis* Claver. & Barth.

308. *Hic conjux*] Demonſtrat inſignis ille Dux, nec ſuos periculo ſubtrahi, & Romam pro ſolo natali & parente agnoſcit; quare ſub ejus ſtatua argento perfuſa fuit haec inſcriptio. FL. STILICHONI. ILLUSTRISSIMO VIRO. BIS CONSULI ORDINARIO. MAG. UTRIUSQUE MILITIAE, COMITI DOMESTICORUM ET STABULI SACRI, ATQUE AB INEUNTE AETATE PER GRADUS CLARISSIMAE MILITIAE AD COLUMEN REGIAE ADFINITATIS EVECTO, SOCIO BELLORUM OMNIUM ET VICTORIARUM. AFFINI ETIAM D. THEODOSII AUG. ITEMQUE SOCERO D. N. HONORII AUG. POPULUS ROMANUS PRO SINGULARI EJUS CIRCA SE AMORE. vide reliqua. CLAVER.

309. *Gener*] *genus* Oxon. a m. pr.

Pars nulla mei] *ſpes nulla* ſchedae Gudianae. HEINS.

310. *Accipe*] *Aſpice* Voſſ. *Oenacria* Leid.

311. *mentis Pignora*] Cl. Gronovius ad Statium cap. XII. Diatribes, cum ſcriptis caſtigatioribus, *Vincula* ſcribendum jam vidit. atque ita Barthius. Rutilius Itiner. I. 211.

Ille meae ſecum dulciſſima vincula curae,
Filius affectu, ſtirpe propinquus, habet.

Propertius Lib. I. Eleg. 15. 16.

Sanguinis & cari vincula rupit amor.

Seneca Hippolyto, v. 1115. *Quanto parentes ſanguinis vinclo tenes Natura.* Avienus Ora maritima v. 15.

His adde & illud: liberûm temet loco
Mihi eſſe amoris ſanguinisque vinculo.

ſic iſta ſunt conſtituenda. Licentius Carmine ad B. Auguſtinum v. 114.

Hoc tamen hoc animi vinclum, nexusque fideles,
Non qui montoſis firmatas rupibus Alpes
Fregit, & Italicas preſſit cum moenibus urbes,
Rumperet; aut noſtro tereret de robore quicquam.

ſic

Exiguamque moram muris inpende tuendis;
Dum redeo, lectum referens in claſſica robur.
His dictis pavidi firmavit inertia vulgi
Pectora, migrantiſque fugam conpeſcuit aulae.
Auſaque tum primum tenebris emergere pulſis
Heſperia, ut ſecum junxiſſe pericula vidit
Auguſtum, tantoque ſui ſtetit obſide fati.
Protinus, umbroſa veſtit qua litus oliva
Larius, & dulci mentitur Nerea fluctu
Parva puppe lacum praetervolat. ocius inde
Scandit inacceſſos brumali ſidere montes,
Nil hiemis coelive memor. ſic ille, relinquens
Jejunos antro catulos, inmanior exit
Hiberna ſub nocte leo, tacituſque per altas
Incedit furiale nives: ſtant colla pruinis
Aſpera: flaventes adſtringit ſtiria ſaetas.
Nec meminit leti, nimboſque aut frigora curat,

ſic puto. vulgo circumfertur, *noſtro terreret.* ni mavis, *noto terreret robore*, quod verius. HEINS. *mentis pignus* tamen dixit etiam I. in Eutrop. 421. & Ovid. II. Art. 378. & III. ex Ponto IV. 27. ſed quia vs. 301. praeceſſit, accedo viris doctis. nec facile pro *pignora* reſcriberet librarius *vincula*, niſi reperiſſet in exemplari. *vincula* etiam Wolf. BURM.

312. *Muris*] De horum reſtauratione exſtat praeclara inſcriptio, quam referimus Paneg. VI. Honorii, ubi multa huc pertinentia. CLAVER

313. *Dum redeo*] *Dum redeam* Leid. ſed Virgil. IX. Ecl. 23.

Tityre, dum redeo, brevis eſt via, paſce capellas. BURM.

Lectum robur] Ergo non ſubitarii milites, aut deſueta bello agmina, ſed legiones olim probatae a Stilichone deſiderantur. quare ipſe paucis comitatus Rheticas Alpes tranſit; unde quaſi curriculo revertit, Romam ipſam & Honorium Imp. ab hoſtibus quaſi obſeſſum redemturus. CLAVER. *laetum* Jun. alter.

314. *His dictis*] *His doctis* Leid. a m. prim.

316. *Tum primum*] *tunc primus* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin.

317. *Junxiſſe*] *vixiſſe* Jun.

318. *Auguſtum*] Pudet me quorumdam hujus Hiſtoriae ſcriptorum, qui pietatis nomen ambientes, nihil minus praeſtitere. Ajunt enim Stilichonem vel invito Honorio, pugnam iniiſſe, quam Getae (ſi placet Superis) ſola inſtantis Paſchae reverentia ſubterfugerint, ut facile fuerit tunc non repugnantes vincere. Addunt etiam, quod mirere, Stilichonem Getis animo jam revelatis, ac virtute quaſi rediviva, debellatum eſſe, quod ſane indignabatur Cujacius, ajebatque auctorum ingenia & conditionem eſſe in primis explorandam. neque etiam facile credideris Gotho homini de ſuis ſcribenti. aut Caſſiodoro, ſi ſcias, qui fuerit. aut alii, cujus nomen taceo, in his rebus praecipue. quanto melius Prudentius noſter: *Dux agminis imperiique Chriſtipotens nobis juvenis fuit, & comes ejus Atque parens Stilicho, Deus unus Chriſtus utrique.* Rem geſtam profecto viderat, aeque atque Claudianus, neque mendacium coram dicere auſi eſſent. CLAVER.

Tantoque] *totoque* Lovan. Wolf. Exc. Voſſ. duo Pulmannni, Oxon. Leid. duo. Heinſius olim *tutoque* voluerat, ut *tutum pignus* I. in Eutrop. 420. *Auguſti* etiam Jun. Oxon.

319. *Protinus*] Hic locus mire excitat lectorem, neque puto meliores verſus exſtare uſpiam, eſt enim hic poëta Nili ſui cataractis uberior. CLAVER.

320. *Larius*] *Laurius* Vicetin.

Dulci mentitur Nerea fluctu] *fluxu* unus Vaticanus. HEINS.

321. *Inde*] *unde* Exc. Voſſ. antiquae editiones diſtinguunt, *praetervolat ocius: inde Scandit.*

325. *Altas*] *per actas* Jun. vid. ad I. in Eutrop. 104.

326. *Nives*] *nefas & ruinis* Jun. mox pro *flaventes*, *flammantes* Oxon. a m. prim. vid. III. Stil. 18.

328. *Meminit*] vide ad Val. Flacc. V. 584. mox, *parat* Jun. Oxon. Exc. Voſſ.

Dum natis alimenta paret. ſublimis in Arcton
Prominet Hercyniae confinis Rhaetia ſilvae:
Quae ſe Danubii jactat Rhenique parentem,
Utraque Romuleo praetendens flumina regno.
Primo fonte breves, alto mox gurgite regnant,
Et fluvios cogunt unda coëunte minores
In nomen tranſire ſuum. te Cimbrica Tethys
Diviſum bifido conſumit, Rhene, meatu.
Thracia quinque vadis Hiſtrum vorat Amphitrite.
Ambo habiles remis, ambo glacialia ſecti
Terga rotis: ambo Boreae Martique ſodales.
Sed latus, Heſperiae quo Rhaetia jungitur orae,
Praeruptis ferit aſtra jugis, panditque tremendam
Vix aeſtate viam. multi ſeu Gorgone viſa
Obriguere gelu: multos hauſere profundae
Vaſta mole nives: cumque ipſis ſaepe juvencis
Naufraga candenti merguntur plauſtra baratho.
Interdum glacie ſubitam labente ruinam
Mons dedit, & trepidis fundamina ſubruit aſtris.

Pen-

330. *Hercynia*] *Hercinae* Vicet. & Parm.

332. *Regno*] In hanc rem D. Ambroſius tradit Rhenum imperii Romani adverſum feras gentes murum eſſe. CLAVER.

333. *Alto*] *alio* Barthius quosdam habere ait, cujus nota hic vitioſiſſime edita videtur, ſed ille *alto* dehinc volebat. *arcto* erat in Moreti priore, unde Heinſius, *aucto*. BURM.

334. *Coëunte*] *ſuperante* marg. Iſingr..

335. *Cimbrica*] *Cimbria* Voſſ. & ed. Gryph.

336. *Conſumit*] *commiſſit* Voſſ. a m. prim.

339. *Martique ſodales*] *Martisque* tres. quod neſcio cur maluerit Raphelengius. qui mox bene *quo* pro *qua* cum ſcriptis. HEINS. vide ad I. in Eutrop. 150. *ſodalem* tamen dicit Horat. I. Od. 25. ut recte Barthius.

340. *Rhaetia*] *Trebia* Wolf.

341. *tremendam Vix aeſtate viam*] Etſi nulla ſit in omnibus libris diſcrepantia, exiſtimo tamen ſcribendum, *terendam*. DELR. Lego, *premendam*. ut apud Silium Lib. III. 632.

——— *dubio devexa per invia niſu*
Firmabat greſſum atque humentia ſaxa premebat.

niſi quis mallit ex Delrii conjectura, *terendam*, quod praeſtat. III. Conſ. Honor. 119. *Illyrici legitur plaga litoris, arva teruntur Dalmatiae.* Livinejus, *tenendam*. quomodo in Regio. minus bene, proxime tamen verum. HEINS. Ego puto retineri poſſe vulgatam. ſed debet ita conſtrui: latus verſus Italiam ita clauſum eſt praeruptis jugis, nivibus, gelu &c. ut vix aeſtate pandat viam tremendam, id eſt, quae tunc adhuc tremenda eſt, nec mollior facta. *vix aeſtate* non cum *tremendam*, ſed cum *pandit* debet conjungi. ita Petron. cap. CXXII. *nive dura clauſit hiems. tremenda via* eſt praecipitiis & anguſtiſſimis callibus, nive infida & glacie ſaepe labente terribilis adſpectu. conjecturas recipere in contextum, ſemper anceps & periculoſum. BURM.

343. *Hauſere*] *haurire* Jun.

345. *Plauſtra*] *clauſtra* Jun. Oxon. *junguntur pl.* Wolf. qui a m. prim. *clauſtra.*

347. *Mons*] *Mox* Wolf.

Et tepidis] MS. vet. German. & Vicet. *& trepidis.* DELR. *tepidis Auſtris* ex conjectura Scaligeri Raphelengius. Lovanienſis liber confirmat, ut & Pomponii Laeti Excerpta. vulgati & ſcripti plerique, *tepidis aſtris.* Iſingr. & plurimi ex noſtris, *trepidis aſtris.* quod & Livinejo placebat. ut apud Silium Lib. VIII. 657.

Phlegraeus tetigit trepidantia ſidera vertex.

ſecutus etiam eſt Barthius. apud Petronium Carmine de Bello Civili vs. 89. ſic cenſeo caſtigandum:

——— *perfoſſa dehiſcit*
Molibus inſanis tellus: jam montibus hauſtis
Aſtra tremunt. non *Antra gemunt.* HEINS. *trepidis*

Pendenti maleſida ſolo. per talia tendit
Frigoribus mediis Stilichon loca. nulla Lyaei
Pocula; rara Ceres. raptos contentus in armis
Delibaſſe cibos, madidoque oneratus amictu
Algentem pulſabat equum. nec mollia feſſo
Strata dedere torum. tenebris ſi caeca repreſſit
Nox iter, aut ſpelaea ſubit metuenda ferarum,
Aut paſtorali jacuit ſub culmine, fultus
Cervicem clipeo. ſtat pallidus hoſpite magno
Paſtor, & ignoto praeclarum nomine vultum
Ruſtica ſordenti genetrix oſtendit alumno.
Illa ſub horrendis praedura cubilia ſilvis,
Illi ſub nivibus ſomni, curaeque laborque
Pervigil, hanc requiem terris, haec otia rebus
Inſperata dabant. illae tibi, Roma, ſalutem
Alpinae peperere caſae. jam foedera gentes
Exſuerant, Latiique audita clade feroces,
Vindelicos ſaltus & Norica rura tenebant.
Ac veluti famuli, mendax quos mortis herilis
Nuntius in luxum falſo rumore reſolvit,
Dum marcent epulis, atque inter vina chorosque
Perſultat vacuis effrena licentia tectis;
Si reducem dominum Fors inproviſa revexit,
Haerent adtoniti, libertatemque peroſus

Con-

dis aſtris edd. Vicet. Parm. *tepidis* aliae. male. montes ſuſtinere coelum Poëtae jactant, ut de Atlante paſſim. trepidabant ergo aſtra ſubducto fundamento. & hinc montes *columnae* & *columina* vocantur. vide ad Ovid. I. Met. 689. BURM.

350. *Rara Ceres*] *cruda* Oxon. *nulla* Mazar. HEINS. *clara Ceres* Jun. *raros contentus* Leid. & marg. Iſingr. vitioſe. *raptis* Lovan. *raptos* unice verum. vid. II. in Eutr. 328. & ad Val. Flacc. V. 216. BURM.

352. *Nec mollia*] *non* Exc. Voſſ. Lovan. *tori* Exc. Voſſ.

354. *Spelaea*] *ſpelunca* Leid. *ſpelaea fugit* Exc. Voſſ. Wolf. a m. prim. *tegit* Oxon. a m. s.

355. *Sub culmine fultus*] *tegmine* prior Moreti. pro tecto. Stat. Theb. I. 406.

——— *liquentia nimbis*
Ora comasque gerens (malo *rigens*) *ſubit uno tegmine, cujus*
Fuſus humo gelida partem prior hoſpes habebat.

HEINS. vide ad Ovid. I. Met. 689.

357. *Ignoto praeclarum*] *ignotum praeclaro* Oxon. mox pro *ſordenti*, *ſorbenti* Wolf. a m. prim.

360. *Illi*] *Illis* decem codices cum Livinejo & Barthio. HEINS. *Illis* Parm.

363. *Caſae*] vel *nives* Voſſ.

365. *Rura tenebant*] duo Florent. tertius Vatic. Rottendorph. & Iſingr. *caſtra*. Puto, *clauſtra*. *regna* in ſchedis Gudianis. HEINS. pro *Vindelicos* cod. Pulm. & quatuor alii, *Vandalicos*. Jun. *Vandaricos*. Oxon. *Vuandalicos* Oxon. alter, *Vindelici ſaltus* &. *rura tumebant* Barth. edit.

367. *Rumore*] *clamore* Oxon. a m. pr.

369. *Tectis*] *curis* Lovan.

370. *Sors inproviſa revexit*] *Fors* cum Regio & Thuaneo. HEINS. ita & VI. Conſ. Honor. 283. corrigit Heinſius *revinxit* ed. Ald. Iſingr. Gryph. *revixit* vel *reduxit* Exc. Voſſ. *reduxit* MS. Pulman.

372.

Conſcia ſervilis praecordia concutit horror.
Sic ducis adſpectu cuncti ſtupuere rebelles,
Inque uno Princeps, Latiumque, & tota refulſit
Roma viro. frons laeta parum, non triſtior aequo,
Non dejecta malis, mixta ſed nobilis ira:
Qualis in Herculeo, quoties infanda jubebat
Euryſtheus, fuit ore dolor: vel qualis in atram
Sollicitus nubem moeſto Jove cogitur aether.
Tantane vos, inquit, Getici fiducia belli
Erigit? hinc animo fruſtra tumuiſtis inani?
Non ita Romanum fati violentia nomen
Opprimit; ut veſtros nequeat punire tumultus
Parte ſui. neu vos longe ſermone petito
Demorer, exemplum veteris cognoſcite facti.
Quum ferus Auſonias perfringeret Hannibal arces,
Et Trebiam ſaevo geminaſſent funere Cannae,
Nequidquam Emathium pepulit ſpes vana Philippum,
Ut velut adflictos ferro tentaret inerti,
Romanos conmovit atrox injuria Patres,
Urguerent majora licet; graviterque tulere,
Urbibus inter ſe claris de culmine rerum

Con-

372. *Conſcia*] Hic profecto notantur aemuli Stilichonis, qui de eo multa ſiniſtra ubique ſparſerant, eos tamen viri reducis praeſentia tacitos, & quaſi exanimes reddidit. CLAVER.

373. *Adſpectu*] *adſpectum certi* Oxon. certe *ſtupere* cum accuſativo conſtrui notum eſt. vid. ad Petron. XXIX. & Calpurn. Ecl. VII. 44. *certi* & *cuncti* permutantur etiam ſupr. vs. 10. hic tamen *certi* vix quadrant. ſed an hic non poſſet *cunei* legi pro *cuncti*? & miror hoc praeteriiſſe Heinſium, qui ita emendabat locum in Bello Gildonico 468. ubi vide. BURM.

374. *Inque*] *Atque* Exc. Voſſ.

375. *Frons laeta parum*] ex Virgilii Lib. VI. Aen. ſumtum,

Sed frons laeta parum, & dejecto lumina vultu. BURM.

Ibid. *Non*] *nec* Lovan. Jun. Oxon. duo Leid. *mobilis* Jun.

378. *Fuit ore dolor*] decem libri *color*. pro *in atram*, Junianus *iniquam*, ut Graecismus ſit. HEINS. *calor* Jun.

383. *Nequeant punire tumultus*] Corrige ſecundum vet. lib. *nequeat*. DELR. *nequeat* Delrius & ſcripti. HEINS.

384. *Longe ſermone petito*] ita *longe arceſſere fabulas* Petron. XXXVII. ubi vide. *nec vos* Lovan. Jun. *ne* Oxon. & Leid. *neu vos* Parm.

385. *Facti*] *fati* MS. Pulm. marg. Iſingr. & Parm.

386. *Perfringeret*] *perfrangeret* Exc. Voſſ. *perſtringeret* Jun. Oxon. ſed *perfregiſſe Alpes* dixit & Florus II. 6. & Silius V. 160 & alii paſſim *frangere*, vel *rumpere*. ut Juvenal. & inde aliquis hic etiam *Alpes* pro *arces* legere mallet. ſed *arces* pro montibus ſaepe occurrunt. vid. ad Petron. cap. CXVI. BURM.

387. *Et Trebiam ſaevo*] *ocio* Iſingr. tert. Vatic. & pro diverſa lectione Pricaeanus. eleganter ſic ſatis. de quo vocabulo alibi. HEINS. *Idaeo* in Pricaeano & Exc. Voſſ. fuiſſe pro *foedo* notavit Heinſius. *ſocium dolorem* dixit Stat. III. Theb. 679. multa de hoc verbo idem Heinſius ad Ovid. V. Epiſt. 126. I. Amor. IX. 8. Hic tamen *ſaevo* retinendum puto; nam *ſocium funus* pro ſecundo vel altero dici vix exiſtimo. BURM.

388. *Vana*] *una* Lovan. mox aptius diſtingueretur, *ferro tentaret inerti Romanos. Conmovit*, &c. & ita fuit in Lovan. *nec quicquam* Vicet. Parm.

392. *Claris*] *claro* Lovan.

395.

Congreſſis, aliquid gentes audere minores.
Nec poenam differre placet; ſed bella gerenti
Punica Levino Regis quoque proelia mandant.
Paruit imperiis Conſul; fuſusque Philippus
(Vilia dum gravibus populis interſerit arma)
Praetereunte manu, didicit non eſſe potentum
Tentandas, mediis quamvis in luctibus, iras.
Hoc monitu pariter naſcentia bella repreſſit,
Et bello quaeſivit opes, legitque precantes
Auxilio, menſus numerum, qui congruus eſſet;
Nec gravis Italiae, formidandusve regenti.
Nec minus accepto noſtrae rumore cohortes
(Sic ducis urguet amor) properantibus undique ſignis
Conveniunt; viſoque animi Stilichone recepti,
Singultus varios lacrimoſaque gaudia miſcent.
Sic armenta boum, quae vaſtis turbida ſilvis
Spargit hiems, cantus ac ſibila nota magiſtri
Certatim repetunt, & avitae paſcua vallis;
Inque vicem ſe voce regunt, gaudentque fideles

Red-

395. *Regis*] *Regi* Jun. Lovan. *mandent* Oxon.

396. *Imperiis*] *imperio* Oxon. vide ad Val. Flacc. III. 620.

397. *Gravibus*] *Grajis* Oxon. Leid.

398. *manu*] *via* Exc. Voſſ.

402. *Numerum*] Vide Curtium de Dario, cui nihil minus, quam multitudo militum defuit. at eximia Panegyris ad Conſtantium: *Magnus Alexander cum praeter Macedonas ſuos cunctae Graeciae & univerſo Illyrico innumerabilem delectum poſſet indicere, numquam majores quadraginta millium copias duxit: inhabile regenti ratus quidquid excederet.* CLAVER.

Congruus eſſet] *congruit* Exc. Voſſ. forte, *qui congruit, eſſet Ne gravis Italiae.* BURM.

406. *animi Stilichone recepti*] Malo, *animis receptis*, ut cum ſequentibus haec cohaereant. HEINS.

407. *Singultus*] *ſingulto* Exc. Voſſ.

408. *Quae vaſtis*] *vaſtis quae* ſcripti & editi olim plurimi. *abſcondita ſilvis* Excerpt. Putean. *ſparſit* Lovan. Jun. Oxon. duo, Voſſ.

410. *Repetunt*] *repetent* Oxon. *Certatum* Vicetin. *ac ſibila* quatuor ſcripti & Exc. Voſſ. hoc quoque loco firmari lectio Calpurn. VII. Ecl. 3. poterit, ubi de his ſibilis vide. forte, *ſaltus ad ſibila*, &c. nam *repetere cantus* pro redire eo, unde cantus auditur, durum & inſolens. vel lege, *campos.* ſed Claudiano relinquamus ſibi uſurpata. BURM.

Vel notae paſcua vallis] Lucenſ. & Gyrald. & *avitae.* optime. Lib. II. in Rufin. 407.

Ut fera, quae nuper montes dimiſit avitos.

Maro Georg. III. 228. deſcribens victum certamine taurum:

Et ſtabula aſpectans regnis exceſſit avitis.

Statius IV. Theb. 401.

Tuque prior, tu cede, nocens, qui ſolus avita
Gramina communemque petis defendere montem.

atque ita fortaſſis & apud eumdem Lib. II. 323. corrigendum:

——— *veluti cum taurus avita*
Valle carens, pulſum ſolito quem gramine victor
Juſſit ab erepta longe mugire juvenca.

quamquam nec vulgatum *amata valle* temere iſtic damnandum. *patrium nemus* dixit Val. Flacc. II. 549. pro *paſcua* Oxon. *pabula.* pro *regunt* ſequenti verſu ſcripti quidam, *rogant.* quod Delrio placebat, idque Scaliger in ora ſui codicis probare viſus. Epigr. de mulabus Gallicis:

Cum pronas pecudes Gallica verba regant.

HEINS. vide ad Grat. Cyneg. 490.

411. *Voce regunt*] Sequentia declarant vet. lib. *rogant* retinendum. DELR. *ſic voce* Oxon. mox, *occurrunt cornua* Leid.

Reddere mugitus; &, qua ſonus adtigit aurem,
Rara per obſcuras adparent cornua frondes.
Adcurrit vicina manus, quam Rhaetia nuper
Vindelicis auctam ſpoliis defenſa probavit.
Venit & extremis legio praetenta Britannis,
Quae Scoto dat frena truci, ferroque notatas
Perlegit exſangues Picto moriente figuras.
Agmina quin etiam flavis objecta Sygambris,
Quaeque domant Cattos inmanſuetosque Cheruſcos,
Huc omnes vertere minas, tutumque remotis
Excubiis Rhenum ſolo terrore relinquunt.
Ullane poſteritas credat? Germania quondam
Illa ferox populis, quae vix inſtantibus olim
Principibus tota poterat cum mole teneri,
Tam ſeſe placidam praeſtat Stilichonis habenis,

Ut

413. *Rara per obſcuras adparent cornua frondes*] Ut, *apparent rari nantes in gurgite vaſto.* mihi tamen rectius fore videtur, ſi repones, *Vara.* de quo vocabulo multis egi ad Naſonem I. Amor. III. 24. paulo poſt pro *Vindelicis ſpoliis* prima editio & multae membranae, *Vandalicis.* quam lectionem approbare viſus eſt Marcus Velſerus Rerum Auguſtanarum Hiſtoria pag. 162. & ſic ſchedae Gudianae. Heins. vide ſupr. vs. 365. & hic in ſcriptis eadem varietas. *Vindalicis* Parm. *Vandalecis* Wolf.

414. *Adcurrit*] *occurrit* Voſſ. Oxon. vide II. de Laud. Stil. 442. *quam Graecia* Oxon.

416. *Legio praetenta*] Sexta videlicet Britannica ex eventu Victricis nomen adepta. Delr. *praefecta* Leid. *praetexta* Tholos.

417. *Notatas*] *vocatas* Wolff.

418. *Exſangues*] *exanimes* Exc. Voſſ. Pulm. & plurimi alii cum edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. hae voces & commutatae in MSS. apud Ovid. I. Art. 540. Quinctil. IV. 2. ſed *exſangues* hic retineo. ita & *exſangues artus* I. in Eutrop. 300. Burm.

419. *Flavis*] *flamis* Lovan. *flammis* Wolff. vide III. de Laud. Stil. 18.

Sicambris] Hic milites limitanei deſignantur. de quorum diſciplina & fortitudine multa in Panegyricis, praeſertim eorum, qui ad Conſtantinum: Obliti deliciarum circi, & nobilium lavacrorum Rheno Danubioque praetenduntur. Conquiſitorem ſane agit Stilicho, & quaſi Tribunum per agros more majorum. Claver.

420. *Domant Citos*] Vetus liber *Cytos.* proprium eſt hoc loco, & debet reponi *Catthos*, quos Tacitus Chreruſcis proximos ſtatuit. Sidonius, ut vulgo habetur, *Chattusque aplauſtri Alligat Albis aqua.* pro quo ſubſtitue, *Catthosque paluſtri A. Albis aqua.* Delr. *Chattos* Lucenſ. & Gyrald. cum Pulmanno: ceteri codices corrupti ſunt maximam partem. in Oiſeliano, *Cattos.* Heins. Conjecerat & *Cimbros*, qui cum Cheruſcis conjunguntur IV. Conſ. Hon. 452. *Scinthos*, *Citos*, *Cytos*, *Sticos*, *Chitos*, & neſcio quae in ſcriptis & editis monſtra. *Chuthos* ed. Vicet. *Schintos* Parm. *Schintios* Junt. *Chaucos* malebat Barthius.

Cheruſcos] *Cheruchos*, *Cherentos*, *Cherucos*, *Ceruſchos* in ſcriptis. *Cherucas* edd. Vicet. & Parm.

421. *Minas*] Ita ſcripti plurimi & editi. *manus* Heinſius ex Juniano, credo, adripuit. eadem varietas II. in Rufin. 147. & alibi. Burm.

422. *Solo*] *ſolito* Exc. Voſſ.

423. *Ullane poſteritas credet?*] *credat* prior Moreti. & mox, *ferox populi* eleganter excerpta Puteanea ſecundo caſu. Heins. an non *ferax populis*, vel *populi*? *populisque vix* Vicet. vitioſe, & Parm. & Junt.

Germania quondam] Haec omnia in laudem Germaniae, hactenus fere indomitae, quod Stilichoni, virtutis admiratione, ſe placidam exhibuerit; id quoque ipſi honori eſt: neceſſe enim fuit eam virtutibus abundare, quae alienas amaverit. Claver.

425. *Poterat*] *potuit* MS. Pulm. *pereat* Exc. Voſſ. *poterit* edd. Vicet. & Parm.

426. *Jam ſeſe placidam praebet*] *Tam* Barthius, probo. *praeſtat* pro *praebet* etiam primus Petav. duo Vaticani, & Patav. Heins.

447.

Ut nec praeſidiis nudato limite tentet
Expoſitum calcare ſolum, nec tranſeat amnem
Incuſtoditam metuens adtingere ripam.
Celſior o cunctis, unique aequande Camillo!
Veſtris namque armis Alarici fracta quievit
Ac Brenni rabies. confuſis rebus uterque
Divinam tribuiſtis opem. ſed tardior ille
Jam captae vindex patriae; tu ſoſpitis ultor.
O quantum mutata tuo Fortuna regreſſu!
Ut ſeſe pariter diffudit in omnia regni
Membra vigor, vivusque redit color urbibus aegris!
Creditur Herculeis lucem renovaſſe lacertis
Femina dilecti fatis inpenſa mariti.
Et juvenem ſpretae laniatum fraude novercae
Non ſine Circaeis Latonia reddidit herbis.
Cretaque, ſi verax narratur fabula, vidit
Minoum rupto puerum prodire ſepulcro:

427. *Nudato limite*] *principe* marg. Iſingr. *milite vel flumine* Exc. Voſſ.

429. *Adtingere*] *adſtringere* Oxon. a m. prim.

430. *O cunctis*] *e cunctis* Oxon. *ſolique aequande* Lovan.

431. *Veſtris*] *noſtris* Jun.

432. *Brenni*] *Bromii* Oxon. pro *confuſis*, *cum falſis* Jun. an, *nam feſſis*, vel *lapſis*? BURM.

434. *Jam*] *nam* Leid.

435. *Mutata*] *fortuna tuo mutata* Oxon. & mox, *diffundit in omina* Leid.

437. *Vivusque redit calor*] meus MS. *color*. DELR. Rectius ſcripti plerique *color*. quod & Barthio curis ſecundis videbatur. *vivus* pro vividus. Manil. Lib. V. *lapidum vivos miſcere colores* dixit. Martial. Lib. VI.

Et placido fulget vivus in ore liquor.

ſic & Ovidio II. Art. 658. *macie male viva puella eſt*. HEINS. *niveusque color* Lovan. *uniusque* in ed. Gryphii, vitio operarum. *color* Wolf.

438. *Renovaſſe lacertis*] *reparaſſe* unus Ambroſ. ut IV. Conſ. Hon. 4. *trabeis reparatur & urbi Majeſtas*. Praefat. II. de Rap. 14.

Deſuetae reparat fila canora lyrae.

ſic enim vetus liber. *revocaſſe* excerpta Laetl. HEINS.

439. *Femina*] Alceſtis. DELR.

440. *Et juvenem*] Hippolytum. DELR. *Ut juvenem* edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. & Colin.

441. *Non ſine*] *num ſine* Oxon.

442. *Cretaque*] *Certaque* Leid.

443. *Minoum rupto*] Fabula, quam tangit, in hunc modum a Clearcho Solenſi Lib. VII. Vitarum, Iſacio Zetze, Palaephato περὶ ἀπίστων ἱστοριῶν, & Hygino cap. de Polyido deſcribitur. Minois filium Glaucum, cum in mellis dolium incidiſſet, ſuffocatum: caſu turbatum patrem ſepulturae cadaver mandaſſe; juncto Polyido, nobili augure & medico, iis conditionibus, ut vel eum ab orco revocaret, vel una Plutonis regiam viſeret. moeſto auguri inopinatum auxilium obtigiſſe; accurriſſe videlicet duos ſerpentes, interfectum unum, elapſum alterum; mox reverſum eumdem, herba, quam ore ferebat, ſocio vitam reddidiſſe, quo facto utrumque diſparuiſſe. ea re Polyidum animadverſa, illa ipſa radice Glaucum patri vivum reſtituiſſe. Idcirco dixit Ovidius:

Profuerant Glauci manibus illa prius.
Tunc cum obſervatas augur deſcendit in herbas,
Uſus & auxilio eſt anguis ab angue dato.

& Manilius Lib. II. *anguis hic nata per herbas Fata refert, vitamque ſua radice ferentis.* Ameliagoras tamen, quod Ovidius, Hyginus, Palaephatus, & noſter Polyido tribuunt, Aeſculapio adſcribit, falſus opinor multitudine eorum, quibus Epidaurius Deus vitae auctor exſtitit. nam plurimos illum e mortuis ſuſcitaſſe diverſi prodiderunt. Apollodorus & Virgilius, Hippolytum, Panyaſis Halicarnaſſeus, is qui a Cleophylo Samio captivitatem Oechaliae furatus eſt, Tyndarum: Orphici omnes,

Quem ſenior vates avium clangore repertum
Gramine reſtituit: mirae nam munere ſortis
Dulcia mella necem, vitam dedit horridus anguis.
At tuus adventus non unum corpus ab umbris,
Sed tot communi populos ſub morte jacentes,
Totaque Tartareis e faucibus oppida traxit.
Ipſo Roma die, nec adhuc oſtenditur auctor,
Perſonuit veniſſe ducem, laetisque Quirites
Vocibus auſpicium certi plauſere triumphi,
Muniti Stilichone ſuo. quis gaudia vero
Principis, amplexus alacris quis differat aulae?
Pulveris ambiguam nubem ſpeculamur ab altis
Turribus, incerti, ſocios adportet an hoſtes
Ille globus. mentem ſuſpenſa ſilentia librant.
Donec pulvereo ſub turbine ſideris inſtar
Emicuit Stilichonis apex, & cognita fulſit
Canities. gaviſa repens per moenia clamor
Tollitur. Ipſe venit. portas ſecura per omnes
Turba ſalutatis effunditur obvia ſignis.

Non

nes, Hymenaeum: Steſichorus, Lycurgum, & Capaneum: Teleſarchus, Orionem: Phylarchus, Phoeniſſas: Polycarpus Cyrenaeus, Croeſi filias: Pherecydes, Delphis mortuos. Hippys Rhegynus, mulierem lumbricoſam: haec ex Aeliano, Clemente, Euripidis Scholiaſte, & Luctatio collegi, quod ea diſcendi cupidis non ingrata fore confidebam. DELR. Haec fabula ſatis recondita explicatur ab Hygino, ſed enim vir ſubtilis eam tangit plenius in notis. vide Ovidium in re ſimili de piſcibus Glauci Lib. XII. *Gramine contacto coepit mea praeda moveri.* ſupra de Hippolyto egit Claudianus, quem Virgil. ait, *Paeoniis revocatum herbis & amore Dianae.* CLAVER. *prodiſſe* Lovan. *rapto* etiam Leid.

444. *Clangore*] *clamore* Voſſ. vide Bell. Gild. 475. & mox, *nam vulnere ſortis* Leid. *jam munere* alter.

446. *Anguis*] Polyidus augur a Minoe cum Glauco filio, qui ante in mellis dolium lapſus animam efflaverat, vivus ſepulcro deſtinatur. cui moeſto, cum duo ſerpentes apparerent, alterum occidit. alter vero occiſo herba ſalutari vitam reddidit, cujus ope homo auxius Glaucum ab orco reducem fecit. Manil. Lib. II. *Anguis hinc nata per herbas Fata refert vitamque.* vide Delr. cui haec ante cognita. CLAVER. vide ad Ovid. Ibin vs. 560.

449. *E faucibus*] *a faucibus* Jun.

450. *Ipſo*]. *Ipſa* MS. Pulm. Lovan. *actor* etiam nonnulli.

452. *Auſpicium*] *auſpiciis* Jun. Oxon. *pulſare triumphum* Jun.

453. *Quis gaudia vero*] *veri* Aldus & unus Petav. cum Excerptis Pomponii Laeti. editiones nonnullae, *veros.* cave Barthium mutantem audias. HEINS. *gaudia vera* Oxon. *veri* edd. Junt. Colin. ut Barthius. *veros Principis amplexus* ed. Iſingr.

454. *Alacris*] *alacres* Leid. *deſerat* Exc. Voſſ. *diſerit* Voſſ. *dixerat* alter.

455. *Speculamur*] *ſpeculantur* Colin. mox pro *adportet*, *deportet* Leid.

458. *Donec pulvereo ſub turbine*] primus Medic. & prior Moreti, *vertice*. Quinctilian. Lib. VIII. cap. 2. *vertex eſt contorta in ſe aqua, vel quidquid aliud ſimile vertitur.* malim tamen *vortice*. HEINS. vid. I. in Rufin. 271. pro *pulvereo* erat *fulmineo* in Jun. & Oxon. *pulverulo.* Voſſ. deinde *pulveris inſtar* Lovan. pro *vortice*. faciunt illa Lucani Lib. IX. 455.

At non imbriferam cum torto pulvere nubem
In flexum violentus agit, pars plurima terrae
Tollitur, & numquam reſoluto vortice pendet.

ubi pro *vortice*, *pulvere* alii codices, & in primo verſu pro *pulvere*, *vortice*. BORM.

460. *Repens*] *ſubit* Wolf. a m. prim.

462. *Turba ſalutatis*] Malo *ſalutandis*. HEINS. & cur non *ſalutatrix*, ut Juven. Sat. V. 21. ſed & *ſalutatis ſignis* non videtur movendum, ex loco II. in Rufin.

Non jam delectus miſeri, nec falce per agros
Depoſita jaculum vibrans ignobile meſſor:
Nec tentat clipeum projectis ſumere raſtris,
Bellona ridente, Ceres, humilisque novorum
Seditio clamoſa ducum: ſed vera juventus,
Verus ductor adeſt, & vivida Martis imago.
Proſpera ſed quantum noſtrae ſpes addita menti,
Tantum exemta Getae: qui vertice proximus aſtris
Poſt Alpes jam cuncta ſibi promiſit apertas,
Nil ſupereſſe ratus: poſtquam tot flumina pulſus,
Cinctaque fluminibus crebris tot moenia cernit;
Tot ſubitos pedites, equitum tot conſpicit alas,
Seque velut clauſum laqueis, ſub pectore furtim
Aeſtuat, & nimium prono fervore petitae
Jam piget Italiae, ſperataque Roma teneri
Viſa procul: magni ſubeunt jam taedia coepti.
Occultat tamen ore metum, primosque ſuorum

Con-

fin. 366. a Barthio laudato. ita *adorare aquilas* Suet. Calig. XIV. *venerari ſigna* Vitell. 2. & ita dicimus *ſalutare* pro adorare & venerari *Deos* paſſim. vid. Serv. ad Virgil. XII. Aeneid. 257. BURM.

463. *Delectus*] Ita vetus codex. alii *dilectus* malunt, cauſa mihi obſcura. Veget. *vires regni & Romani nominis fundamentum in prima delectorum examinatione conſiſtunt.* Non igitur debilitatos, murcos, ſervos, aut libertinos eligit & conſcribit, ſed veros milites. C. Theod. *Ad militiam nemo adſpiret, niſi quem liberum inquiſitio cauta deprehenderit.* CLAVER. *Nam jam* Oxon. *dilectus* an *delectus* ſcribendum, vidimus alibi. in Vicetin. erat *deflectus. delictus* Wolf. *ſepoſita* etiam Mediceus unus. *non tentat* etiam ſcripti aliquot & editi.

464. *Meſſor*] At viri fortiſſimi & milites ſtrenui, auctore Vegetio, ex agricolis etiam. minus enim timet mortem; qui minus deliciarum novit. neque abs re Seneca miratur uxorem ſecum deliberata morte venas aperientem: *ego te vitae delinimenta docui, tu mortis decus mavis.* Quinimo idem Vegetius ex agris praecipue ſuppiendum robur militis cenſet, ſed alia ratione. CLAVER.

465. *Projectis*] *ſubjectis* Lovan.

467. *Clamoſa*] *damnoſa* Oxon.

Juventus] Juventutis nomen a juvando pulchre deducit Vegetius. Idem auctor dixit incipientem pubertatem antiquis ad delectum vocatam. unde & Silius,

Pubeſcit miles caſtris, galeaque teruntur
Nondum ſignatae tenera lanugine malae.

ſed hoc niſi urgente neceſſitate, aut tyrocinii cauſa. hic vero *Juventus* virilibus annis proprior eſt. CLAVER.

470. *Getae*] *Getis* Lovan. Oxon. duo. Leid. duo, & multi alii. *Gethis* Wolf. *excepta* Exc. Voſſ. mox *promittit* editi plerique.

472. *Tot flumina pulſis*] Lego *pulſus* cum optimo Ambroſiano. Pricaei codex *pulſa*, vel *paſſim*. Regius & Oxon. *paſſis.* putabam aliquando *vallis.* Barthius verſum hunc tollendum cenſet HEINS. Non hunc tollit, ſed hunc & ſequentem conflat in unum: *poſtquam tot moenia cernit Tot ſubito* &c. forte, *tot flumina rurſus. paſſim* tamen defendi poſſet. in Lovan. *flumina cernit*, & ſequentem verſum habebat in margine. *poſtquam tot flumina turmis* ab equitibus cuſtodita. vel *flumina preſſus. pulſus* & *preſſus* ſaepe permutata. vide VI. Conſ. Honor. 145. BURM.

474. *Tot ſubito pedites*] *ſubitos* Lucens. aliique multi. bene. mox & malim, *vani ſubeunt jam taedia coepti.* HEINS. *aſpicit alas* Oxon. ita *ſubitas acies* dixit I. de Laud. Stilich. 319. *magnum coeptum* non mutem. ut Ovid. II. Met. 328. *magnis tamen excidit auſis.* BURM.

479. *Occultat tamen ore metum*] *ira* unus Mediceus. argute. quomodo & Palatinus. HEINS. Sic variant in his vocibus codices apud Lucanum IV. 242. & Val. Flacc. I. 704. ſed tamen nihil hic mutem. ut ſequentia cohaereant. ſic Virgil. I. Aen. 209. *Spem vultu ſimulat.* & *jubet* Alarico, non irae convenit. BURM.

481.

Conſultare jubet bellis anniſque verendos.
Crinigeri ſedere patres, pellita Getarum
Curia: quos plagis decorat numeroſa cicatrix,
Et tremulos regit haſta gradus, & nititur altis
Pro baculo contis non exarmata ſenectus.
Hic aliquis gravior natu, cui plurima dictis
Conſiliiſque fides, defixus lumina terrae,
Concutienſque comam, capuloque adclinis eburno,
Si numero non fallor, ait, triceſima currit
Bruma fere, rapidum poſtquam tranavimus Hiſtrum;
Romanamque manum tantis eludimus annis.
Sed numquam Mavors adeo conſtrinxit in artum
Res, Alarice, tuas. per tot certamina ducto
Crede ſeni, qui te tenero vice patris ab aevo
Geſtatum parva ſolitus donare pharetra,
Atque aptare breves humeris puerilibus arcus.
Saepe quidem fruſtra monui, ſervator ut icti
Foederis Emathia tutus tellure maneres.
Sed quoniam calidae rapuit te flamma juventae,
Nunc ſaltem, ſi cura tibi manet ulla tuorum,
His clauſtris evade, precor. dumque agmina longe,
Dum licet, Heſperiis praeceps elabere terris;
Ne nova praedari cupiens, & parta reponas:

Paſto-

481. *Pellita*] vide IV. Conſ. Hon. 466. Harduinum ad Plinium XXXIII. 11. qui honoris inſigne facit pelles.

482. *Plagis*] *plagae* Lovan.

483. *At tremulos*] Ita vetus codex. alius, *Intremulos*, quod mihi ſuſpectum erat, priusquam recordarer Auſonii verſiculum ex Epigr. *Intremulam baculo non ſubeunte manum*. ſane *Et tremulos* nil ſapit. CLAVER. *At tremulos* Claver. edit.

484. *Contis*] *comptis* Jun. *cunctis* Leid.

485. *Gravior natu*] Aliud eſt, quod refert Chriſt. hiſtoria; ubi vir quidam venerabilis monuit eum ne talia auderet. cui Alaricus, non ego volens Romam peto; ſed quidam quotidie ad me: perge & Romam deſtrue. CLAVER.

Dictis conſiliiſque] *dicti conſiliique* quidam veteres, non inconvenienter. HEINS. utrumque dici vidimus ad Ovid. VIII. Met. 88. & Lucan. VIII. 688. pro *terrae* mox *fratre* Jun. BURM.

487. *Comam*] *caput* Exc. Voſſ. Ovid. II. Met. 50. *concutiens illuſtre caput*. ſed *comae* etiam IV. Conſ. Hon. 201. BURM.

Adclinis] *acclivis* olim editi praeter Raphel. *acclivus* Lovan. vid. ad Conſ. Olybr. 115. & ad Val. Flacc. II. 92. BURM.

488. *Non fallor*] *non fallar* Oxon.

490. *Eludimus*] *eluſimus* Wolff. & Raphel. *concluſimus* Leid.

491. *Conſtrinxit*] *conſtruxit* Oxon. *in artum*. vid. ad Nemeſ. Ecl. IV. 32.

492. *Per tot certamina docto*] *ducto* cum novem ſcriptis & Aldo. HEINS. *per tot diſcrimina* Leid. *Alariche* Jun. alt. *ducto* etiam Wolff. Junt. Colin. *ductus* & *doctus* ſaepe confuſa. vid. ad Val. Flacc. I. 122. BURM.

494. *Donare*] *bellare* Jun. *geſtatum* vidimus ad Bell. Gild. 394.

495. *Humeris*] vide ad Val. Flacc. I. 109.

496. *Ut icti*] *ut iſtis* Oxon. Leid. Lovan. Voſſ. Wolff. qui & *monuit*.

499. *Si cura*] *non cura* Exc. Voſſ.

501. *Praeceps*] *princeps* Leid. Exc. Voſſ. *illabere* Jun. Oxon. edd. Parm. Junt. Ald. Colin.

502. *Praedari*] *praeclari* Wolff.

Et parta reponas] Melius omnino procedet oratio,

Paſtorique lupus ſcelerum delicta priorum
Intra ſepta luas. quid palmitis uber Etruſci,
Quid mihi neſcio quam proprio cum Thybride Romam
Semper in ore geris? referunt ſi vera parentes,
Hanc urbem inſano nullus qui Marte petivit,
Laetatus violaſſe redit. nec Numina ſedem
Deſtituunt. jactata procul dicuntur in hoſtem
Fulmina, divinique volant pro moenibus ignes.
Seu coelum, ſeu Roma, tonat. ſi temnis Olympum,
A magno Stilichone cave, qui ſemper iniquos
Fortuna famulante premit. ſcis ipſe, peroſis
Arcadiae quam denſa jugis cumulaverit oſſa;
Sanguine quam largo Grajos calefecerit amnes.
Exſtinctusque fores, ni te ſub nomine legum
Proditio regnique favor texiſſet Eoi.
  Talia grandaevum flammata fronte loquentem
Obliquisque tuens oculis, non pertulit ultra;
Sed rupit rabidas accenſa ſuperbia voces.
  Si non mentis inops, fraudataque ſenſibus aetas

Prae-

tio, ſi ſcribemus, quamquam invitis membranis, *& rapta reponas. nova praedari*, & *rapta reponere* opponuntur ſibi. confirmat, quod de lupo ſubjungitur, quorum proprium eſt *praedari* & *rapere. raptores lupi* poëtis paſſim. Heins. Contra codices talia tentare temerarium, nam *praedari* in bellis legitimum erat, & ita *parta* ſenex tanquam jure belli poſſeſſa maluit dicere, quam *rapta*, quae reponenda ſuadet, id eſt recondenda quaſi in horreis ſedium ſibi adſignatarum. Burm.

504. *Intra*] *Inter* Oxon. *ſcepta* edd. Vicet. & Parm. *palmitis ubere Thuſci* Exc. Voſſ. *ſepta vias* Wolff. a m. pr.

507. *Hanc urbem*] At poſtea Romam cepit Alarichus, vaſtavitque miſere, teſte Hieronymo. Hic vero Zoſimus legendus erit, qui inter cetera tradit Getam dicentibus Romanis ſe innumeros eſſe & paratos ad pugnam, reſpondiſſe, *ſpiſſius foenum facilius ſecari.* cumque aurum, argentum, & omnia mancipia poſceret, legatis quaerentibus, *quid nobis relinquis? Animas*, inquit. Claver.

509. *Dicuntur*] *ducuntur* Leid. a m. s. Lovan.

513. *Fortuna famulante*] Meus MS. *ſtimulonte.* Delr. *ſimulante* Oxon. Wolff.

Scis ipſe peroſus] *peroſis jugis* lego, id eſt inviſis. paſſive poſuit. Alcimus Avitus Lib. III. *triſti tum luce peroſam Expavere diem.* Raphelengius *pereſis* contra libros. mox, *ſtimulante* pro *famulante* novem, & *rogis* pro *jugis* omnes. *peroſis rogis* Lucenſis. quod Barthio curis ſecundis probatum eſt. mihi tamen *jugis* arridet, quod in primis editionibus exſtat, & excerptis Pomponii Laeti, uno Vaticano, Farneſiano, & altero Leidenſi. non enim veriſimile eſt, profligato hoſtium exercitu cadavera a Stilichone rogo fuiſſe mandata. Heins. Adſcripſerat & Heinſius: forte, *peruſtis Arc. q. d. rogis.* nam & IV. Conſ. Honor. 468.

——— *non luſtra Lycei,*
Non Erymanthbeae jam copia ſufficit umbrae,
Innumeris exuſta rogis.

ſed tunc mallem, *peruſtae Arcadiae. rogis* erat etiam in Lovan. eadem in his vocibus varietas praefat. Lib. I. in Rufin. 2. ſane *rogis* poteſt tolerari, nam ipſa congeſta & cumulata cadavera in unum, non ſingula rogo inpoſita debemus intelligere; ſed in acervum congeſta & cremata, quod faciebat, ne ex foetore aër vitiaretur. vide ad Lucan. V. 282. ſed in *peroſis* haereo. *cumulaverat* habent Oxon. & Lovan. & mox, *calefecerat* Lovan. *Grajae* etiam Oxon. *Grajo* alter. *Gratos confecerit amnes* Exc. Voſſ. *Graecos* edd. Vicet. Parm. Burm.

518. *Grandaevum*] *Gradivum* Wolff.

520. *Sed rupit rapidas*] *rabidas* primae editiones & ſcripti octo. Heins. vide I. in Rufin. 44.

521. *Senſibus*] *menſibus* MS. Pulm. edd. Iſingr. Colin. Gryph.

525. *Te*

Praeberet veniam, numquam haec opprobria linguae
Turpia Danubius me ſoſpite ferret inultus.
Anne, tot Auguſtos Hebro qui teſte fugavi,
Te patiar ſuadente fugam? quum ceſſerit omnis
Obſequiis natura meis? ſubſidere noſtris
Sub pedibus montes, areſcere vidimus amnes.
Non ita Dî Getici faxint, Maneſque parentum,
Ut mea converſo relegam veſtigia curſu.
Hanc ego vel victor regno, vel morte tenebo
Victus humum. per tot populos urbeſque cucurri:
Fregi Alpes, galeiſque Padum victricibus hauſi:
Quid reſtat, niſi Roma, mihi? gens robore noſtra
Tunc quoque pollebat, nullis quum fideret armis.
At nunc Illyrici poſtquam mihi tradita jura,
Meque ſuum fecere ducem; tot tela, tot enſes,

Tot

525. *Te patiar ſuadente fugam*] *ſuadere* Raphelengius contra veteres libros. male. Val. Flacc. VIII. 166.

Ut gener Aeſonides noſtra conſideret aula
Nec talem paterere fugam.

ſic *pati privatos lares* Nupt. Honor. 257. & VI. Conſ. Honor. 60. *pati jocos ac jurgia.* ſimiliaque. Val. Flacc. V. 571.

Interea laeto patitur convivia vultu.

ubi perperam *potitur* ex codice veteri Carrio. Lib. VII. 187.

Ipſam flammigeros cogam compeſcere tauros,
Amplexumque pati.

male idem illic, *Amplexuque peti.* eodem libro, v. 490. ſcribendum puto:

Tunc, ait, Aeſoniden quicquam te velle relicta
Credis, & ulla pati ſine te loca?

nunc legitur *peti.* HEINS. vid. ſupr. vs. 100. IV. Conſ. Hon. 2. Bell. Gild. 266. & alibi. *conceſſerit* Oxon.

526. *Meis*] *ſuis* Lovan.

528. *Non ita Dî Getici faciant*] *faxint* lego cum Gyraldino, aliiſque ſedecim ſcriptis. Capitolinus Clodio Albino: *Ego Caeſareum nomen, quod mihi Commodus detulit, nolo. Dî faxint, ut ne alii quidem velint.* Lampridius Diadumeniano: *Dî faxint & bona Juno, quam colo, ut ille Antonini meritum effingat.* plura ad Ovidium congeſſimus. HEINS. *faxint* illuſtravit ad Ovid. XIII. Met. 875. & ad Silium XVII. 236. *faxunt* Lovan. *faxint* Wolff.

531. *Populos urbeſque*] *urbes populoſque* Leid.

534. *Nullis quum*] *nulliſque quum* Vicet. & Parm. vitioſe. *omnis* Voſſ. *arma* hic auxiliares copias capit interpres Francicus; ſed vellem illas nominaſſet, quibus Alaricus fidebat: certe indecorum hoc Alarico, ut in aliis, quam Gothis ſuis, fiduciam jactaret. legendum puto, *arvis.* antea vagos Gothos, & tunc quoque pollentes robore fuiſſe jactat, jam adſignatis ſibi ſedibus in Illyrico, & ejus regionis ſibi ſubjectis & adſcriptis in militiam incolis. & reditibus Illyrici ſibi vindicatis, creviſſe potentiam jactat. *arva* vero poni pro regione ditioni ſubjecta, vidimus ad Rutil. I. 84. ubi etiam pro *arma*, *arva* reſcribendum cenſuimus. & ita ſaepe Virgilius & Ovidius *arva* pro regno, ditione, ponunt. *pallebat* Wolff. a m. pr. BURM.

535. *At nunc Illyrici*] Antea, Zoſimo teſte, nuntiatum eſt Romae, Alarichum relicta Epiro expeditionem parare & legatos de ſtipendiis exigendis ad Stilichonem venire. quibus auditis Stilicho adiit Honorium (qui Ravennae tenebatur, odio Romanae urbis) deliberaturus cum eo, cui vel comitibus bellum placuit. Pacem vero Stilicho praeferendam eſſe pronuntiavit. quia revera ſciebat Alarichum Honorii partibus adhaeſiſſe, cui ſervavit Illyriam contra Orientales. At Lampridius, *non eſt iſta pax*, inquit, *ſed pactio ſervitutis.* Et vero eventus docuit paci potius conſulendum fuiſſe. Sed omnia Stilichonis conſilia aliorſum rapiebant invidi. CLAVER.

Jura] *cura* Voſſ. a m. s. Jun. quod poſſet ſumi pro praefectura. ut II. in Eutrop. 215. *Praeſidet Illyrico*, ubi alii, *poſſidet Illyricos*, quod hic *fideret arvis* firmaret. ſed & *Iura* facile locum ſuum tueri poterit. BURM.

537.

Tot galeas multo Thracum ſudore paravi;
Inque meos uſus vectigal vertere ferri
Oppida legitimo juſſu Romana coëgi;
Sic me fata fovent? ipſi, quos omnibus annis
Vaſtabam, ſervire dati. nocitura gementes
Arma dabant, flammiſque diu mollitus & arte
In ſua damna chalybs, ſabro lugente, rubebat.
Hortantes his adde Deos, non ſomnia nobis,
Nec volucres; ſed clara palam vox edita luco eſt:
Rumpe omnes, Alarice, moras. hoc inpiger anno
Alpibus Italiae ruptis penetrabis ad Urbem.
Huc iter usque datur. Quis jam poſt talia ſegnis
Ambigat, aut coelo dubitet parere vocanti?
Sic ait: hortatusque ſuos belloque viaeque
Inſtruit. adtollunt vanos oracula faſtus.
O ſemper tacita ſortes ambage malignae,
Eventuque patens, & neſcia vatibus ipſis
Veri ſera fides! Ligurum regione ſuprema

Per-

537. *Paravi*] *parari* primus Mediceus & Palatinus. forſan recte, ut τῷ *coëgi* cohaereant haec. mox, *vectigal ducere* ſchedae Gudianae. Heins. *vertere feci* Lovan.

538. *Vertere ferri*] emendatiores libri, *ducere*. iidem poſt paulo, *edita luco eſt*, ubi ceteri, *reddita*. Delr.

540. *Quos omnibus annis*] Malo, *arvis*, ut iv. Conſ. Hon. 646. *omnibus arvis Et toto dotanda mari.* vulgata ſcriptura Barthio jure ſuſpecta eſt. Praeterea interrogationis nota ponenda poſt, *ſic me fata fovent?* ut a ſuperioribus haec dependeant. Heins. *Si me* Oxon. Leid. Lovan. ed. Ald. *omnibus annis* pro quotannis capio. Barthius a prima aetate explicat. *vaſtare aliquem omnibus arvis* duriter dictum putem. *omnibus annis* etiam odioſe repetit Lucan. vii. 388. 421. & 426. & tales *anniverſarii hoſtes* dicuntur Floro i. 12. 1. *omnes annos* alio paullum ſenſu dixit vi. Conſ. Hon. 13. Burm.

542. *Arma dabunt*] *dabant* & *rubebat* potiores ſcripti. bene. Gyrald. *jubebat*. forte, *fluebat*. dictum Lib. i. de Rapt. 241. unus Ambroſ. *redibat*. duo Anglic. *fremebat*. Pricaeanus, *rudebat*. mox, *edita luco*, non *reddita* cum ſcriptis Raphei. Heins. *dabam* & emendatum *dabunt* Lovan. color ductus ex Virgil. ii. Aen. 390. *Arma dabunt ipſi*. *rudebant* etiam Lovan. a m. pr. *edita* vero mutari non debet. ita *edere murmur* Ovid. xiv. Met. 280. ubi etiam *reddere* quidam codices. ut & vs. 409. *edere mugitus*. & ibi MSS. nonnulii *reddere*. *vocem* vero *edere* centies occurrit. vid. ad Phaedr. i. 9. & 12. hic vero, quia de prodigio ſive oraculo agitur, neceſſaria eſt. ut vi. Conſ. Honor. 19. *edere fata*. vide ad Ovid. xi. Metam. 647. *addita* hic erat in Oxon. priore. ſcio *redditam ſortem* ſaepe occurrere. Burm.

Flammiſque] *flammaque* Lovan. non male. *molitus* edd. Vicet. Parm.

549. *Aut coelo*] *Et* Jun. Oxon. Lovan.

550. *Sic ait*] prior Moreti, *Sic eat*. dictum ii. in Eutrop. 157. Heins.

Belloque viaeque inſtruit] Vetus liber, *belloque viaeque*. ego autem, *bellique viaeque*. Delr. Meliores, *hortatusque* & *viaeque*. prior Moreti, & ſecundus Vaticanus, *bellique viaeque*, quod non eſt de nihilo. Heins. Dubito de hac lectione, quia neſcio exemplum, ubi *inſtruere aliquem bello viaeque*, pro ad bellum & viam occurrit. omnia planiora eſſent, ſi liceret legere: *hortatuque ſuos belloque viaeque Praeſtruit*. ut ſupra 286. *praeſtructum bellis civilibus hoſtem*. & iv. Conſ. Hon. 321. *agmina ſaevo praeſtrue Marti*. ſed quia ſingularia ſua habet Claudianus, manum temerariam verbis Poëtae abſtineo. *belloque ſuaeque* Wolff. *belloque viaque* praeferrem, nam haec duo conjungi ſolent. Stat. iii. Theb. 395. *feſſum bellique viaeque*. Burm.

553. *Eventuque patens*] *Eventumque putans* Jun.

554. *Veri ſacra fides*] Unus excuſus, *ſera*, quod cum diu optaſſem alicujus MS. fide comprobari, id

Pervenit ad fluvium, miri cognominis, Urbem.
Atque illic domitus vix tandem interprete caſu
Agnovit dubiis inluſa vocabula fatis.
Nec non & Stilichon pugnam poſcentia movit
Pleno caſtra gradu, dictisque inſtigat euntes.
Nunc, ô nunc, Socii! temeratae ſumite tandem
Italiae poenas. obſeſſi principis armis
Excuſate nefas: deploratumque Timavo
Vulnus, & Alpinum gladiis abolete pudorem.
Hic eſt, quem toties campis fudiſtis Achivis;
Quem diſcors odiisque anceps civilibus orbis,
Non ſua vis tutata diu, dum foedera fallax
Ludit, & alternae perjuria venditat aulae.
Credite nunc omnes, quas dira Britannia, gentes,
Quas Hiſter, quas Rhenus alit, pendere paratas
In ſpeculis. uno tot proelia vincite bello.

Roma-

id ipſum, dum ſedulo eum, qui penes me eſt, inſpicio, reperi. DELR. Scripti fere omnes, *ſera.* optime. ut Gronovius Lib. I. Obſerv. cap. 15. jam animadvertit. idem bene pro *noxia*, *neſcia* conjectat in iisdem Obſervationibus. ne dubita. Seneca Agamemnone:

Sed ſera tandem reſpicit feſſos malis,
Poſt fata demum ſortis incertae fides.

neſcius, qui neſcit & qui neſcitur. videndus Gellius Noct. Attic. Lib. IX. cap. 12. & Meurſius Critici Arnobiani Libro IV. cap. VI. HEINS. Ita *inſcius* ſupra 283. *ſera* Wolf.

555. *Urbem*] Aenigma & ambiguitas latet ſub hoc nomine, quod eſt fluvii proprium, qui in Liguria. CLAVER. Aſteriſco haec notarat Raphelengius. Vir maximus in ora libri ſui, *Pervenit ad Flavi.* cum hac nota: *Flavia colonia cognomine Pollentia.* ſed nihil difficultatis. de Urbe fluvio vide Italiam Cluverii Lib. I. cap. X. & ultimo. HEINS. In Voſſ. ad marginem erat *Placentia* vel *Pollentia.* in Oxon. *noſtri cognominis. Pollentia* ut *Valentia* Roma dicta. Heinſius olim conjecerat: *ad fluvium, & miri cogn. urbem.* in Moreti cod. *urbi* erat. quod non de nihilo, & ſuſpicionem mihi praebuit latere forte aliquid in illis *miri cognominis.* ſi enim fluvius dictus fuerit proprio nomine *Urbs*, aliud cognomen ex vulgata lectione fuiſſe ei, hic indicare videtur Poëta. nam *Urbs* ſi fuit cognomen, quale ergo fuit nomen proprium? quare poſſet legi:

Pervenit ad fluvii ripas cognominis Urbi.

ideſt fluvii, qui idem nomen habebat, quod urbs Roma. illud *miri cognominis* fluxit ab inperito librario, qui legens fluvium vocatum *Urbem*, miratus inauditum ſibi hoc nomen, adſcripſit *miri cognominis*, ignorans *cognominis* hic non a *cognomen*, ſed nominativo *cognominis* deducendum. ut IV. Conſ. Hon. 13. cogitaveram & in voce *cognominis* latere *ominis*, & forte ex illo *noſtri*, quod Oxon. habet, legi, *Pervenit ad fluvium, diri nunc ominis, Urbem.* ita infra 623. *cognati* pro *tum grati.* Cogitent acutiores. ipſe enim mihi non ſatisfacio. BURM.

559. *Dictisque*] *dictuque* Jun. *ductuque* Oxon. *dictis inſtigat* Oxon. prior. *inflammat* ed. Vicet. vide ad III. Conſ. Hon. 51. *euntem* Lovan.

561. *Obſeſſi*] Alloquitur forte legiones antea rebelles, & quae Maximo tyranno militaverant. eas vero Theodoſius obſeſſas cum ſuo duce Aquilejae ad Timavum, deditione ſubita recepit. niſi malis Honorii mentionem fieri, obſeſſi ab Alaricho, ut alibi notamus. vide L. Pacatum de legione illa Maximi, cui pepercit Theodoſius, & quam blande tractatam juſſit eſſe Romanam. CLAVER. *obſeſſum* Oxon. Claverius ad Bell. Gild. 430. citans hunc locum, dat, *Expurgate nefas.* ſi ex codice, probarem.

563. *Tyrannum*] Lugdunenſibus exceptis, cuncti codices *pudorem.* DELR. *tyrannum* ed. Ald. & margo Gryph.

564. *Campis*] *captis* Jun. alter a m. s.

566. *Diu*] *diu eſt, nec foedera* Oxon.

567. *vindicat aulae*] bene *venditat* Raphelengius. atque ita Lucenſis, & tres alii ex noſtris. HEINS. vide ad Lucan. VIII. 675. *vendicat* Oxon. Leid. Exc. Voſſ. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae.

570. *Vincite*] *vincere* Jun. Lovan. inſolentiorem locutionem inluſtrat Barthius. vide & ad Vell. Pat. Lib. I. 8. ita Juſtin. XLI. I. *longinqua bella viciſſe.* & ita *cauſſam, judicium* &c. *vincere*, pro cauſſa, judicio,

dici

Romanum reparate decus, molemque labantis
Imperii fulcite humeris. hic omnia campus
Vindicat: haec mundo pacem victoria ſancit.
Non in Threïciis Haemi decernimus oris:
Nec ſuper Alphêas umbrantia Maenala ripas
Conſtitimus: non hic Tegean Argosque tuemur.
Viſceribus mediis, ipſoque in corde videtis
Bella geri. patrem clipeis defendite Thybrin.
Talia nunc pediti, turmae nunc mixtus equeſtri,
Dicta dabat: ſimul externis praecepta ferebat
Auxiliis. ibat patiens ditionis Alanus,
Qua noſtrae juſſere tubae: mortemque petendam
Pro Latio docuit gentis praeclarus Alanae;
Cui natura breves animis ingentibus artus

Fin-

dici oſtendit Gronov. ad Gell. V. 10. *victores bellorum* dixit etiam Tacit. II. Hiſt. 28. Proſper Aquitanicus Epigr. 23. ex MSS.

Vincuntur mundi proelia pace Dei.

& Ep. 26.

Praelia divinus carnea vincat amor.

& ita Graeci paſſim νικᾷν μάχην, ἀγῶνα, &c. vid. Polyaen. III. 1. 2. & VIII. 6. Xenoph. Hellen. II. pag. 454. & alios. BURM.

571. *Labantis*] *labentis* ed. Vicet. mox pro *hic*, *haec* Oxon. pro *ſancit* idem *ſanxit*, ut & Lovan.

576. *Conſtitimus*] *inſtitimus* Oxon.

Tegeam Argosque] In priori voce erratum eſt, vel in pueris virga plectendum. quare lege, *Tegaeamque Argosque*. DELR. *Tegeen* optime in veteri codice, cum in aliis *Tegeam* inepte. *Tegeamque* minus ſuaviter. *Tegean* imperite, ac demiror, Gis. cui *Helena*, *Hecuba*, & alia, ultimam producunt. Ovidius: *Helenam ego crimine ſolvo.* CLAVER. *Tegetin* Oxon. *Tegean* rectum eſt. vide ad Ovid. Epiſt. XVIII. 151. VI. Met. 707. & ad Sueton. Neron. 12. *Argosque timemus* Exc. Voſſ. BURM.

580. *Praecepta*] *edicta* marg. Iſingr. & Exc. Voſſ. male. ita & VI. Conſ. Hon. 107. *praecepta vocantis Reſpuit.* BURM.

582. *Qua*] *quam* Lovan.

583. *Gentis praeclarus Alanae*] Haec una quidem omnium librorum lectio. quin tamen mendoſa ſit, nemo dubitare debet. quid ſi igitur ejus loco ſcribamus: *Gentis dux clarus Alanae*. DELR. Mira ſtructura, *Alanae gentis praeclarus*, & quae Hellenismon ſapiat. mendoſam crederem, ni optimo codice niteretur. vir doctus libenter legiſſet, *dux clarus*. Victor tamen dixit, *Benignos principum*. Homero δῖα θεάων. & Virgilio: *ſancta Dearum*. alter codex habuit, *praelatus*, quod minime abſurdum. nam Lucanus (V. 357.) *Cum duce praelato terras atque aequora luſtrat.* Fuit vero dux ille Alanae gentis bello ferox, & qui Saulus, opinor, fuerit nominatus. unde quidam paupertini hiſtorici Hebraeum perhibent. Lat. Pacatus de Barbaris ejusmodi: *O res digna memoratu: ibat ſub vexillis Romanis hoſtis aliquando Romanus, Gothus, Hunnus, Alanus reſpondebat ad nomen, alternabat excubias.* CLAVER. Sic *praeclarus fidei* apud Tacitum. *praeclarus formae Narciſſus* Statio VII. Theb. 340. quae vera illic ſcriptura. eidem Theb. I. *praeſtans armorum animique Coraebus.* taliaque infinita. Claverius tamen *praelatus* notat ex veteri libro, unde Raphelengius, *genti praelatus*. Barthius, *gentes praeclarus*. Delrius, *gentis dux clarus*. fruſtra. ita & *egregius morum* noſter Bell. Gild. 239. *egregii juvenum* Stat. II. Theb. 152. adpoſite:

Egregii juvenum, quos non ſine numine regnis
Invexit nox atra meis.

egregius fati mentisque Idem Lib. III. & *eximii regum* Lib. VI. 15. plurimus eſt in hiſce Silius Italicus prae ceteris. HEINS. Si recipiendum ſit *gentis*, non explicarem, ut Heinſius, per Graeciſmum ſimilem, ut *praeclarus fidei*. ſed poſitivum pro ſuperlativo poſitum cuperem, *praeclariſſimus gentis*, ut exempla a Claverio adducta. Flor. II. 2. *Rhodanus inpiger fluminum.* ita *pulchra Dearum*, *nigrae lanarum*, & ſimilia vulgo nota. *veteres gentis Romanae* Ovid. I. ex Pont. III. 81. *veteres Divum* in Ibin 81. & ita in Statii locis, *egregii juvenum. eximii regum.* apud Silium I. 564. *clari ſenum.* & quae id genus infinita ſunt. vide & Gronov. ad Liv. XXX. 9. credo tamen vitium hic latere, & nomen deſiderari hujus Alani. BURM.

584. *Breves artus*] Hoc ſaepe contingit. At Pyrrhus delectori ſuo: *grandes elige, ego fortes reddam.* iis enim, ut Statius belle ſentit: *Luxuriant artus, effu-*

Finxerat, inmanique oculos infecerat ira.
Vulneribus pars nulla vacat: reſciſſaque contis
Gloria foedati ſplendet jactantior oris.
Ille tamen mandante procul Stilichone citatis
Adceleravit equis, Italamque momordit harenam
Felix, Elyſiisque plagis & carmine dignus,
Qui male ſuſpectam nobis inpenſius arſit
Vel leto purgare fidem: qui judice ferro
Diluit inmeritum laudato ſanguine crimen.
Morte viri turbatus eques flectebat habenas:
Totaque praeciſo nutaſſent agmina cornu,
Ni celer inſtructa Stilichon legione ſecutus,
Subſidiis peditum pugnam inſtauraſſet equeſtrem.

Quis,

effuſaque ſanguine laxo Membra natant. cum vero de Tydeo agit:

Exiguus, gravis oſſa tamen, nodisque lacerti
Difficiles: numquam hunc animum natura minori
Corpore, nec tantas auſa eſt includere vires.

quod de Juriſconſultorum hujus aevi principe dici queat. CLAVER.

586. *Inciſa*] Ita vetus codex. alias *reciſa* quod ſatis ſolenne eſt. ſic Ovidio *recidimus* prima producta. ſed alius ſtatim naſcitur ſcrupulus; praecedit enim ſyllaba natura brevis; at in illa ſede carminis nihil eſt periculi, ut infinita exempla docent. Juvenal. *caput adſcendere juſſit.* Propert. *torquis ab inciſa decidit unca gula.* CLAVER. *Reſciſſaque contis* in Electis Philippus Rubenius conjecerat. quomodo & ſcripti nonnulli. vulgo. *cunctis.* Claverius, *cuncti.* Barthius *punctis*, curis primis, nec felicius ſecundis, *inviſaque comptis.* Rubenius tamen, quod mireris, cum verum vidiſſet in Electis, conjecturam ſuam poſtea damnavit, ut liquet ex ejus Epiſtola ad Claverium, edita in opuſculis ejus poſtumis. Ammianus Marcell. Lib. XXXI. Hunnis, quos Alanis eosdem facit . frontem ſecari adſeverat. vid. Lib. I. in Rufin. 324. *Obtuſus per barbara vulnera contus* apud Sidonium Panegyrico Aviti. ob uſum ejusmodi haſtarum Κοντοφόροι dicti Scythiae populi. videndus & Valerius Flaccus *de contis Scythicis.* ſed & horum uſus in exercitu Romano. forte, quod in eo & Gothi militarent. Faſti Idatiani: *Theodoſio Aug.* IV. *Conſ. Conſtantini tyranni in conto caput allatum eſt.* HEINS. *reciſaque* Jun. Lovan. Oxon. duo. ed. Vicet. Parm. Iſingr. Gryph. *reſciſaque* Ald. Junt. Scaliger conjecerat *praeciſaque.* ſed voci *cunctis*, ut ſuſpectae, puncta ſubſcripſerat. Barthio verſus inſititius videbatur, vel legebat, *inviſaque comtis.*

587. *Gloria foedati oris*] Eleganter, idque mihi renovat memoriam cujusdam ducis ſtrenuiſſimi, ne quid praeterea dicam. Alia vero eſt ratio nautarum in Batavia, qui quaſi ludendo, ſed plus poti, ſibi invicem ora gladiolis diſſecant. CLAVER.

588. *mandante*] *mandare* Oxon.

589. *Adceleravit*] *Acceleratur* Vicetin. Parm. Ald. Iſingt. Pulm. Gryph. Colin. Suſpectus hic verſus Barthio, nec convenit *ille τῷ acceleratur*, quod libri conſtanter tuentur. niſi quod *acceleravit* Lovan. & alii Heinſio inſpecti habent. Suſpicor excidiſſe primam literam, & legendum, *Mille tamen* &c. *Acceleravit equis.* ut praefectus hic Alanus equitibus fuerit. nam mox v. 594. *Morte viri turbatus eques:* ſimili conjectura tentavimus locum in Lib. II. in Stilic. 438. BURM.

591. *Suſpectam*] *ſpectatam* Oxon. *ſuſpenſam* Lovan. & Wolf.

592. *Judice ferro*] Aliquando ſane eo veniendum eſt, & quaſi Martis alea ſubeunda, ut veritas pateat. At cavendum, auctore Tacito, ne aliquod vulnus per nimiam fiduciam accipiatur; nam & modica damna famam victoriae partae lacerant. ſed neque haſtam abjicit Stilicho, neque praelii unius eventa paveſcit. CLAVER. *vindice* Oxon. ſollemni varietate. vid. Conſ. Olybr. 167. Silius XI. 199. dixit, *Et ferro purgate nefas.* ſupra 562. *Excuſate nefas.* ubi vide. BURM.

593. *Diluit*] Hinc ſatis conjicio Stilichonem ſuſpectum fuiſſe, magnae parti Italiae, ſeu potius aulicis, qui Honorio inſuſurrabant neſcio quid de novis rebus, quas moliri putabatur. quod falſum eſſe hic Alanus morte obita probare voluit. CLAVER.

595. *Mutaſſent agmina cornu*] Meliores. *nutaſſent.* vidit Barthius. HEINS. vid. ad Bell. Gild. 281. *praeſciſſo* etiam Exc. Voſſ. *praeciſſo* Lovan. *recitaſſent* Wolf.

597. *Subſidiis peditum*] Robur praecipuum fuit in militia Romana, quod hic advertere eſt. Stilicho-

Quis, Muſis ipſoque licet Paeane recepto,
Enarrare queat, quantum Gradivus in illa
Luce ſuae dederit fundator originis urbi?
Altius haud umquam toto deſcendimus enſe
In jugulum Scythiae: tanta nec clade ſuperbum
Contudimus Tanain, vel cornua fregimus Hiſtri.
Inviſum miles ſitiens haurire cruorem
Per varias veſtes, onerataque plauſtra metallo
Tranſit, & argenti cumulos; & caedis avarus
Contemtas proculcat opes. pretioſior auro
Sanguis erat. paſſim neglecti prodiga lucri
Ira furens ſtrictis odium mucronibus explet.
Purpureos cultus, abſumtique igne Valentis
Exuvias, miſerisque graves crateras ab Argis,
Raptaque flagranti ſpirantia ſigna Corintho
Callidus ante pedes venientibus objicit hoſtis
Incaſſum; neque enim feralis praeda moratur,
Sed juſtos praebent ſtimulos monumenta doloris.
Adſeritur ferro captivum vulgus, & omnes
Diverſae vocis populi, quos traxerat hoſtis
Servitio, tandem dominorum ſtrage recepti

Blan-

cho autem, ne quis ulterius fugeret, ex equo, opinor, deſcendit, ac ſuam probavit in rebus dubiis conſtantiam. Infirmi enim eſt animi, teſte Egeſippo, lapſu aliquo ſummae rei diffidere, cum exiguis momentis inclinentur omnia. CLAVER.

600. *Suae*] *ſua* Oxon.

601. *Deſcendimus*] Hoc verbum ſatis tumidum, ſed mire efficax. quo uſus videtur haud omnino diſpari ſignificatu Seneca ad Martiam: *Sejanus patrem tuum Satrio congiarium dedit, ob unum aut alterum liberius dictum: Sejanum in cervices noſtras non imponi, ſed deſcendere.* CLAVER. vide ad Ovid. III. Met. 67. & Lucan. I. 31.

602. *Scythiae*] *ſacrae* Wolf.

Nec clade] *ne clade ſuperbum Et tudimus* Oxon.

607. *Proculcat*] *conculcat* Leid.

609. *Ira furens*] *Illa* Exc. Voſſ. Lovan. *odio* Oxon. Wolf. & edd. Vicet. & Parm. & pro *cultus* mox *vultus* Oxon.

610. *Aſſumtoque*] Haec videantur alicui ſubobſcura, ſed ita vetus liber. quod & manu ſua firmavit Cujacius. *Aſſumpto igne* id eſt gemmis, quae veſtibus aſſutae. aliter in excuſis, nempe *Aſſumtas. Ignis* autem hic pro gemmea ſupellectile accipi debet, ex aliis locis hujus poëtae, ut notavi. CLAVER. ſcripti, *aſſumptoque*, *abſumptasque*, *abſumptoque*. pro *valentes* recte *Valentis* Claverius. Lego, *abſumptique igne Valentis.* male vulgatam Barthius tuetur. HEINS. *aſſumtoque* Wolf. *volantes* Jun. Oxon.

Valentis] Ita vetus codex. alias *valentes exuvias*, quod ſi verum eſt, pretioſas expono. ſed enim conſtat Valentem Imp. in tugurio uſtulatum, ejusque gazam ab Alaricho direptam, ubi inter cetera poterant eſſe veſtes regiae gemmeo ſplendore quaſi ignitae, & fulgurantes. ſic in Paneg. VI. Honorii. *Phaeton glaucos incendit amictus.* & Statius: *digitos incendere gemmis.* vel *accendere.* CLAVER.

611. *Miſerisque*] *merſis* Oxon. ſimilis diverſitas apud Ovid. I. Met. 380. BURM.

612. *Spirantia*] *ſpumantia* Oxon. vid. Virgil. III. Georg. 34. BURM.

615. *Sed juſtos praebent ſtimulos*] Malim, *praebet ſtimulos, monumenta dolori.* per appoſitionem. HEINS.

616. *Vulgus*] *vulnus* Oxon. Leid. Lovan. Wolf. & mox *voces* Oxon.

618. *Servitio*] *ſcrutato* Oxon. *ſtrage recepti* Jun. Oxon. non male. alterum *redemti* gloſſam redolet. quia ab hoſtibus liberati *redimi* vulgo dicuntur. ita VI. Conſ. Hon. 91. *Hiſperiam patrio bis Marte receptam.*

Ovid.

Blanda cruentatis adfigunt oſcula dextris,
Deſertosque Lares & pignora laeta reviſunt.
Miratur ſua quemque domus, cladesque renarrant
Ordine, tum grati referunt miracula belli.
Quis tibi nunc, Alarice, dolor, quum Marte perirent
Divitiae, ſpoliisque diu quaeſita ſupellex:
Pulſaretque tuas ululatus conjugis aures?
Conjugis, invicto quae dudum freta marito
Demens Auſonidum gemmata monilia matrum,
Romanasque alta famulas cervice petebat.
Scilicet Argolidas Ephyreiadasque puellas
Coeperat, & pulchras jam faſtidire Lacaenas.
Sed Dea, quae nimiis obſtat Rhamnuſia votis,
Ingemuit, flexitque rotam. domat aſpera victos
Pauperies, unoque die Romana rependit,
Quidquid ter denis acies amiſimus annis.
O celebranda mihi cunctis Pollentia ſeclis!

O

Ovid. v. Met. 572. *nata ſecura recepta.* eadem varietas apud Val. Flacc. VII. 285. ubi vide quae diximus. ita *terra recepta* pro liberata Propert. IV. IX. 38. & paſſim apud Virgilium, ut I. Aen. 583. BURM.

619. *Adfigunt*] *affingunt* Jun. Leid. *affligunt* Oxon.

620. *Deſertosque lares*] *Deſuetosque* Exc. Pomponii Laeti. HEINS.

621. *Miratur*] *Mirantur* edd. Vicet. & Parm.

622. *Ordine cognati*] Non audio hic Claverium poſt τὸ *ordine* diſtinguentem, cui Barthius tamen ſubſcribit. libri plerique, *cum grati*, quod Barthio placet. alii, *congrati*. Lucenſ. Gyrald. & ſex noſtri cum ſchedis Gudianis, *tum grati*. grata enim belli finiti commemoratio. noſter VI. Conſ. Hon. 126.

Grataque patratis exordia ſumere bellis.

Multa in hanc rem poſſent congeri. Raphelengius, *cognatis*. Rottendorphianus, *congreſſi*. HEINS. *cum grati* Wolf.

Miracula belli] Alibi (Lib. III. in Stil. 224.) dicit, *miracula caſtris edita.* nullum ſane puto apud alios auctores reperiri clarius aut nobilius exemplum poſtliminii. hic vero *cognatum bellum* dixit, ut Lucanus *cognatas acies*, quia ab utraque parte Romani erant Barbaris mixti. At qui in acie Getica, non erant ſui juris. CLAVER.

623. *Tunc*] *nunc* Oxon. edd. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. ſaepe hoc expuliſſe librarios, quia praeſens tempus ex ſcribentis perſona, non rei geſtae definiebant. ut Laud. Seren. 213. *Quis tibi nunc per membra tremor.* ubi etiam *tunc* in vulgatis. vid. ad Ovid. Epiſt. XVIII. 95. & Lucan. I. 217. & alibi centies. BURM.

625. *Conjugis aures*] *flebilis* quinque libri. Statius Theb. V. 564. *Argolicas ululatus flebilis aures Impulit.* HEINS.

628. *Cervice petebat*] *parabat* Iſingr. & Florent. S. Marci, cum tertio Vaticano. ſupr. 83. *qui foeda parabat Romanas ad ſtupra nurus.* ſic & alibi. amat enim hoc verbum noſter. mox idem tertius Vaticanus, *Argolidas.* rectius quam *Argolicas.* de quo dictum ad Naſonis Epiſt. VII. 81. HEINS. *Arcolicas* Wolf.

629. *Ephyreiadasque*] *Epicriadasque* Oxon. *Ephireidasque* Jun. alt. *Epyriadasque* Vicetin. *Ephyriadasque* Parm.

630. *Lacaenas*] *Mecenas* Lovan. mox pro *ingemuit*, Markl. ad Stat. I. Silv. VI. 76. legit *intumuit.*

634. *Quidquid ter denis acies amiſimus armis*] *toties amiſimus* opinor. HEINS. Sed *acies* cum Romana poteſt conſtrui, ut Barthius explicat. Scaliger vocem *acies* jugulaveat. *aciesque* Oxon. *commiſimus* Leid. a m. s. *armis* Exc. Voſſ. *pependit* Jun. Oxon.

635. *Celebranda*] *veneranda* Exc. Voſſ.

Pollentia] Urbs Liguriae, quae Ptolemaeo dicitur Πολεντία. Prudentius ad hunc locum facit:

Corpora famoſis olim ditata rapinis
In cumulos congeſta jacent, mirabere ſeris
Poſteritas ſeclis inhumata cadavera late
Quae Pollentinos texerunt hoſtibus agros. CLAVER.

636.

O meritum nomen felicibus apta triumphis!
Virtutis fatale ſolum; memorabile buſtum
Barbariae! nam ſaepe locis ac finibus illis
Plena laceſſito rediit vindicta Quirino.
Illic Oceani ſtagnis excita ſupremis
Cimbrica tempeſtas, aliasque inmiſſa per Alpes
Isdem procubuit campis. jam protinus aetas
Adveniens geminae gentis permiſceat oſſa,
Et duplices ſignet titulos, commune tropaeum:
Hic Cimbros, forteſque Getas, Stilichone peremtos
Et Mario, claris ducibus, tegit Itala tellus.
Diſcite veſanae Romam non temnere gentes.

636. *Apta*] *acta* Lovan.

637. *Virtutis fatale ſolum*] Malo, *Virtuti*. HEINS.

638. *Illis*] *iſtis* Jun.

546. *Excita*] *exuta* Exc. Voſſ. *exſtincta* Oxon.

641. *Aliasque*] *altasque* ed. Amſtel. *emiſſa* Lucenſ. vid. Bell. Gild. 82. Heinſ. ad II. in Eutr. 151. memoriae vitio hic *excita* profert, quod praecedens verſus habet. BURM.

642. *Hisdem*] Lugdunenſes, ac Baſileenſes, a quibus hic verſus omiſſus eſt, digni ſunt, qui non pereant modo, verum intereant etiam. Quid enim eſt bonos ſcriptores non vulnerare, ſed jugulare, ſi hoc non eſt. DELR. Hic verſus male aberat in uno MS. & omnibus excuſis, quem ſuo loco repoſuimus, ex alio veteri codice. Sed hoc ante nos indicaverat Delrius, vir optimus, idemque eruditiſſimus. CLAVER. Non erat in Leidenſi.

Aetas] Heinſius conjecerat, *aeſtas*. vid. ſupr. 152. & IV. Conſ. Hon. 627.

643. *Geminae*] *Geticae* marg. Iſingr. Voſſ. Exc. *tantae*. vid. Conſ. Mall. 91. *promiſceat* Parm.

644. *Et duplices ſignet titulos*] Probe compertum habeo appoſitiones hujusmodi Claudiano in deliciis eſſe. hoc tamen loco rectius opinor:

Et duplici ſignet titulo commune tropaeum. HEINS.

Tropaeum] *triumphus* Voſſ.

645. *Forteſque*] Meus MS. *fortique*. DELR.

646. *Claris*] *cladum* Oxon.

647. *Tendere*] Sic habuit vetus codex, cum in aliis, *temnere*. ex loco forte Virgilii (VI. 620.)

Diſcite juſtitiam moniti, & non temnere Divos.

At vero *tendere* hic plus eſt quam *temnere*. Signat enim petere & quaſi adgredi, quod voluit Alarichus, unde ſupra ſenex ille diſſuaſor ad ipſum, vs. 507.

Hanc urbem inſano nullus qui Marte petivit,
Laetatus violaſſe redit.

nihil vero ſublimius hoc opere in Claudiano facile reperias. CLAVER. *non tendere* ex veteri codice Claverius, quomodo & ſchedae Gudianae. nihil opus. quamquam approbante Barthio ad Praefat. Lib. II. in Eutrop. reſpexit illa:

Diſcite juſtitiam moniti, & non temnere Divos.

ipſe noſter Lib. II. in Eutrop. 339. *Romam contemnere ſueti*. HEINS.

CL.

CL. CLAUDIANI

IN SEXTUM CONSULATUM

HONORII AUGUSTI

PRAEFATIO.

OMnia quae ſenſu volvuntur vota diurno,
Pectore ſopito reddit amica quies.
Venator defeſſa toro quum membra reponit,
Mens tamen ad ſilvas & ſua luſtra redit.
Judicibus lites, aurigae ſomnia currus,
Vanaque nocturnis meta cavetur equis.
Furto gaudet amans, permutat navita merces,
Et vigil elapſas quaerit avarus opes.
Blandaque largitur fruſtra ſitientibus aegris

10. In-

Hanc Praefationem quidam praepoſtere ingenioſi, quod etiam advertit Parrhaſius, alio tranſtulerant, rati opinor, librum III. Proſerp. hoc de ſe mereri, quum etiam hic fiat aliqua Aetnae mentio. ſed nae illi fruſtra ſunt, nam de Honorio loquitur, cujus auſpiciis Enceladus, id eſt Alarichus, paullo ante debellatus eſt. Hic vero Conſulatus VI. Honorii cum Ariſteneto incidit in annum 404. CLAVER. Praefationem hanc hoc inſerendam loco alii jam monuerunt. Nec diſſentiunt meliores membranae. In pervetuſto Voſſiano Auſonii codice quinque priora diſticha hujus epigrammatis legebantur. HEINS. In Juniano & Leidenſi codice bis legebatur, & hic, & ante librum III. de Raptu Proſerpinae.

vs. 1. *Omnia qaae ſenſu*] Attius in Bruto: *Res, quae in vita uſurpant homines, cogitant, curant, vident, quaeque agunt vigilantes, agitantque ea ſi cui in ſomno accidunt.* minus mirum eſt qui pro Ennianis haec adducunt, memoria lapſi ſunt. Seneca etiam in Octavia inquit: *Quaecumque mentis agitat infeſtus vigor, Ea per quietem ſacer & arcanus refert Veloxque ſenſus.* DELR.

2. *Pectore ſopito*] *tempore nocturno* Leid. Jun. *corpore* cod. Ambroſ.

3. *Defeſſa*] *cum feſſa toro ſua*, vel, *cum membra toro defeſſa* Jun. *laſſata toro* Pulm. *defenſa* edd. Vicet. Parm. Ald. Junt. mox, *ad ſua vota redit* Oxon.

6. *Vanaque*] *Unaque* Voſſ. Leid. mox, *Gaudet amans furto* Voſſ.

7. *Permutat*] Hic conventio juris gentium elucet: Permutatio equidem honeſtior eſt, & contractus innominatus; neque enim diſcerni poteſt, uter emptor, uter ſit venditor. olim, ait Paulus Juriſc. non fuere numi, quare & emptio & pretium ignota erant. Exſtat hujus rei exemplum nobile ac feſtivum de Graecis bibaculis Il. N. nos ita vertimus:

Ut quae vina ferant Lemno venere carinae,
Captat Achea manus nativos laeta capillos.
Illi Erebi ferro, quod adhuc candeſcit ab igne,
Pellibus hi, tauris alii, pars denique ſervis. CLAVER.

8. *Et vigil elapſas*] Non video quomodo hic de ſomniantibus agens *vigilem* avarum poſſit vocare. nec acumen, quod Barthius hic laudat, invenio. ſi vulgata ſana eſt, debet ita intelligi: avarus, quum evigilavit poſt ſomnium, quaerit opes, nunc elapſas, ſomnio evaneſcere. ſed tunc praeſtitiſſet *Evigilans lapſas* dixiſſe. Quare puto ſcripſiſſe Claudianum:

Et vigili elapſas quaerit avarus opes.

in ſomniis ſollicitus eſt de acquirendis opibus, quas vigil non potuit parare. Leidenſis gloſſa *vigil* exponit *anxius*. BURM.

10. *So-*

Inriguus gelido pocula fonte ſopor.
Me quoque Muſarum ſtudium ſub nocte ſilenti
Artibus adſuetis ſollicitare ſolet.
Namque poli media ſtellantis in arce videbar
Ante pedes ſummi carmina ferre Jovis.
Utque favet ſomnus, plaudebant Numina dictis,
Et circumfuſi ſacra corona chori.
Enceladus mihi carmen erat, vinctusque Typhoeus:
Hic ſubit Inarimen, hunc gravis Aetna domat.
Quam laetum poſt bella Jovem ſuſceperit aether,
Phlegraeae referens praemia militiae.
Additur ecce fides: nec me mea luſit imago,
Inrita nec falſum ſomnia miſit ebur.
En Princeps, en orbis apex aequatus Olympo:

En,

10. *Sopor*] *ſapor* Voſſ. Hic finiebatur hoc carmen in codice Voſſiano Bibliothecae publicae, ubi Auſonio erat cum aliis Epigrammatibus ſubjectus. praecedebat Petronii carmen de ſomniis ex cap. CIV. BURM.

11. *Me quoque Muſarum ſtudium*] *ſtudiis* prior Moreti. Florent. S. Marci *ſtudio*, ut ad τὸ *ſopor* haec referantur, & per appoſitionem *ſtudium Muſarum artes* vocet. ſequenti verſu optimus Ambroſianus, *invigilare jubet*. pro *artibus aſſuetis* multi veteres, *aſſiduis*. ſed perperam. HEINS.

12. *Artibus adſuetis*] Duo MSS. *aſſiduis*. ſimiliter Lucretius, quem noſter hic ſtuduit exprimere, Lib. IV. 969.

Nos agere hoc autem: & naturam quaerere rerum
Semper, & inventam patriis exponere chartis. DELR.

13. *ſtellantis*] *ſublatus* Voſſ.

15. *Somnus*] *ſomnis* Voſſ. alter. forte bene, ſi *favent* legatur. *numina vatis* Voſſ.

16. *Sacra corona*] Unus MS. *clara*, ſed in eodem eadem manu emendatum *ſacra*. idem in ſequenti carmine, *vinctusque*. DELR.

17. *Victusque Typhoeus*] *vinctusque* novem ſcripti cum Oiſeliano. probe. dictum III. Conſ. Hon. 158. HEINS.

18. *Hunc premit*] MS. meus, *Hunc ſubit*. Sidonius hoc carmen repraeſentavit:

Exceladus patri jacuit fratrique Tiphoeus
Euboicam hic rupem, ſuſtinet, hic Siculam. DELR.

Aetna] *Henna* Jun. Leid. duo.

18. *Inarimes*] Numquam ſane videram ejusmodi nominativum, non ideo tamen ſequitur eſſe rejiculum. quidam in veteris libri ora ſcripſerat, *Inarime premit hunc.* ego tamen minime probavi, donec ſe mihi offerret aliqua auctoritas. ſed ecce commodum Servius, qui IX. Aeneid. 716. ita effert, *Inarimes mons fuit, qui terrae motu diffuſus alteram inſulam fecit, quae Procbyta ab effuſione dicta.* ſic etiam *Leucate* & *Leucates*. hunc vero locum imitatur Sidonius:

Enceladus patri jacuit, fratrique Tiphoeus
Euboicam hic rupem ſuſtinet, hic Siculam.

vide quae de hac voce notavimus in Proſerpinam. CLAVER. *Hic ſubit Inarimen* plerique codices. vulgo, *Hunc premit Inarimes.* quod ferri non poteſt, cum *Inarime* dicendum fuerit. nam Claverium corruptus Servii codex decepit. pro *domat* duo libri *premit*. HEINS. *Hunc premit Uraſines, hunc premit Ethna gravis* Leid. *Hunc premit Iramines, hunc premit Atna gravis* cod. Ambroſ.

19. *Quam laetum*] Non *laetus* meliores ſcripti. ad Gigantomachiam ſuam videtur alluſiſſe. HEINS. *ſuſceperat* Jun. Oxon. *quem laetus* Leid.

21. *Me mea*] *jam me* Voſſ. a m. pr. Lovan. Jun. *te mea* Oxon. *fallit* MS. Pulm.

22. *Falſum*] *fuſum* cod. Ambroſ.

Miſit ebur] De geminis Somni portis, eburnea & cornea, vide Macrob. in Somnium Scipionis. DELR. *mittit* prior Moreti & duo alii. mox, *aequandus* pro *aequatus* Delrii codex, & ex noſtris unus. placet. HEINS. *aequales* Voſſ. *aequatur* Leid. & edd. Vicet. Parm. Ald.

23. *En Princeps*] Per Principem intellige Honorium Aug. qui Dei perſonam ſuſtinet in terris. per Deos intellige viros inluſtres, clariſſimos, ſpectabiles, perfectiſſimos, vel potius purpureum Senatum. CLAVER.

Orbis] *urbis* Oxon.

 Aequa-

En, quales memini, turba verenda, Deos.
Fingere nil majus potuit ſopor; altaque vati
Conventum coelo praebuit aula parem.

Aequatus] Quaedam membranae, *aequandus*. aliae, *aequatur*, hinc vulgat. *aequatus*. DELR.

24. *Memini*] *meminit* Oxon.

Turba verenda Deos] *Dei* Raphelengius contra ſcriptos & Claudiani mentem. En turba verenda, quales eſſe Deos memini. nihil difficultatis. pro *vati*, multi, *menti*, quos inter primus Vaticanus. HEINS.

25. *Sopor*] *ſaper* Lovan. *altaque menti* Leid.

CL.

CL. CLAUDIANI

DE SEXTO CONSULATU

HONORII AUGUSTI

PANEGYRIS.

AUrea Fortunae Reduci ſi templa priores
Ob reditum vovere ducum, num dignius umquam
Haec Dea pro meritis amplas ſibi poſceret aedes,
Quam ſua quum pariter trabeis reparetur & Urbi
Majeſtas? neque enim campus ſollemnis & urna
Luditur in morem: ſpecies nec diſſona coetu,
Aut peregrina nitet ſimulati juris imago.
Indigenas habitus nativa Palatia ſumunt,
Et, patriis plebem caſtris ſociante Quirino,
Mars auguſta ſui renovat ſuffragia Campi.
Qualis erit terris, quem mons Evandrius offert
Roma.

vs. 1. *Fortunae Reduci*] Varia olim epitheta Diis gentium adſignata, ſed *Fortunam Reducem* non legi niſi ſub imperio Domitiani. Martialis (VIII. 65.)

Hic ubi Fortunae Reducis fulgentia late
Templa nitent, felix area nuper erat.

ſed & *Jupiter Redux* eidem (VIII. 15.)

Dum nova Pannonici narratur gloria belli,
Omnis & ad Reducem dum litat ora Jovem.

CLAVER. *Jupiter Redux* etiam Ovidio memoratur Epiſt. XIII. 50.

2. *Ob reditum*] *ob reducem vovere ducem* Oxon.

Non dignius umquam] Primus Mediceus, *mm.* Thoioſ. *nunc.* corrupte. *Pro reditu* quoque ſec. Vatican. non, *Ob reditum*. Idem mox, *Latias arces*, pro *amplas aedes*. HEINS.

3. *Pro meritis*] *promeritas* Wolff.

4. *Repetatur & Urbi*] Claverius & Raphel. cum Iſingr. & quatuordecim noſtris, *reparatur*. quos inter & princeps Vaticanus. malo tamen, *reparetur* cum Lucenſ. & Gyrald. HEINS. vid. Beli. Get. 438. *reparatur* Wolff.

5. *Campus ſollemnis & urna*] Lucanus V. 394. *Decantatque tribus & vana verſat in urna.* Idem vs. 391.

——— *nam quo melius Pharſalicus annus*
Conſule notus erit? fingit ſollemnia campus,
Et non admiſſae dirimit ſuffragia plebis.

CLAVER. *Campi & urnae* Raphelengius ex conjectura Viri Illuſtris. non ſequor. campum & urnam (quae duo Lucanus quoque conjungit Lib. V. 392.) pro ſuffragiis ponit, quae ludebantur. in primo tamen Vaticano a manu prima, *campo ſolennis*. non male. ut *luditur* ad *majeſtatem* referatur. HEINS. Sed illud *in morem* videtur requirere genitivum, niſi pro *de more*, vel *more* dixerit, ut Barthius explicat. *in mores* Jun.

9. *Quirino*] *Tribuno* Lovan.

10. *Anguſta ſibi*] Vetus liber cum Vicetin. *ſui.* DELR. ita & Parm. *Auguſta ſui* Lovan. Pulm. cod. marg. Iſingr. alii *ſibi. anguſta* Wolff. pro *Mars*, *mens* Leid. a m. s.

11. *Qualis erit terris*] *erat* tredecim libri. forte, *eat.* ut alibi, *ite optati mortalibus anni.* mox pro *annus* duo noſtri cum ſchedis Gudianis *amnis*, quod Claverio & Barthio placet, non mihi. Palatinus & ſex alii praeſtantioris notae, *annum.* rectius. HEINS.

Offert] *effert* Oxon. vid. Nupt. Honor. 319. *affert* Jun.

12. *An-*

Romanis avibus, quem Thybris inaugurat annum?
Quamquam omnes, quicumque tui cognominis, anni
Semper inoffenſum dederint ſucceſſibus omen,
Sintque tropaea tuas ſemper comitata ſecures:
Hic tamen ante omnes miro promittitur ortu
Urbis & Auguſti geminato nomine felix:
Namque velut ſtellas Babylonia cura ſalubres
Optima tunc ſpondet mortalibus edere fata,
Coelicolae quum celſa tenent, ſummoque feruntur
Cardine, nec radios humili ſtatione retundunt:
Haud aliter Latiae ſublimis ſignifer aulae,
Imperii ſidus propria quum ſede locavit,

Auget

12. *Annus*] Ita vetus Codex; ſed enim Cujacius in ora libri, quem contulit, ſe *amnis* reperiſſe adſerit, quod forte verum eſt, propter *anni* repetitionem, quae proxime ſequitur. CLAVER.

13. *Cognominis*] *cognovimus* Wolff.

14. *Dederint*] *dederat* Oxon. edd. Vicet. & Parm.

15. *Comitata*] *mirata* Lovan.

16. *Hic*] *Hinc* Oxon.

Promittitur ortu] Putean. *protenditur*, hoc eſt, *portenditur*. ut Lib. I. in Eutrop. 14. *Quae nova portendunt Superi?* HEINS. Sed *promittere* idem notat, & *portenditur* eſt Gloſſatoris. Florus Lib. I. 6. *clarum fore flamma circa caput viſa promiſerat.* IV. 7. *meliora omnia aves victimaeque promiſerant.* & ita *polliceri* utitur idem ſcriptor, & noſter de futuris ſaepe hoc verbum adhibet. IV. Conſ. Honor. 377. 520. VI. Conſ. 602: & paſſim alibi. BURM.

17. *Urbis & Auguſti*] Magnus Scaliger in ora libri ſui, *Ter bis in Auguſti.* ut ad VI. Conſulatum Honorii alludat. quod in contextum Raphelengius admiſit. nolim factum. Duplici nomine felicem annum vocat, & ob Auguſtum Conſulem, & ob Urbis aedificia ac moenia reſtituta. qua de re infra 530. & alibi. ſic & ſupra v. 4. *ſua cum trabeis reparetur & Urbi Majeſtas.* Pro *nomine* Lucenſis aliique complures, *numine*, quod Barthio ſe probabat. quidam, *munere.* nil muto. Inter aureos aereosque Auguſti Caeſaris ac Tiberii nummos vidi, qui inſcriptum templo haberent, ROMAE ET AUGUSTO. Vetus inſcriptio:

SERVILIO. MARCIANO.
ARVERNO.
C. SERVILII. DOMITI. FILIO.
SACERDOTI. AD. TEMPLUM.
ROMAE. ET. AUGUSTORUM.
TRES. PROVINCIAE. GALLIAE.

HEINS. *Ter bis in* Wolff.

18. *Babylonia cura*] Horatius, *Babylonios numeros* eadem ſignificatione dixit. Lucano (VI. 429.) *Cura Aſſyria*, eſt ſtudium aſtrorum, quo gens Chaldaica primitus effloruit. *Cura Jovis* de Bell. Get. nihil aliud eſt, quam cura coeli vel ſiderum. CLAVER. vide ad Phaedr. Epil. Lib. II. vs. 10. *curam* vero pro ſtudio & ſcribendi genere, illuſtravit ſummus Gronov. ad Tacit. IV. Annal. cap. II. vid. Lucan. VI. 424. BURM.

19. *Tunc ſpondet*] *nunc* Leid. *nunc ſpondent* Leid. alter. *non ſpondet* Lovan. qui, ut & Wolff. *edere facta.* male. vid. Bell. Getic. 545.

20. *Coelicolae*] Julianus Imp. ait Deos in ſuprema coeli regione convivari, & hunc verſum addit: Οὔλυμπὸν δ' ὅτι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ. Statius:

At Jovis imperio rapidi ſuper atria coeli,
Lectus conſilio divum convenerat ordo. CLAVER.

Summoque] *ſummaque* Oxon. quod poſſet ab aliquo recipi, quia & *cardinem* feminino genere aliqui fecerunt. vid. Pier. ad Virgil. II. Aen. 493. ſed uni codici vix tantum tribuo, nec captavit talia Claudianus. BURM.

21. *Radios humili ſtatione recondunt*] Gyrald. *recumbunt.* forte, *radiis recumbunt.* duo Vaticani, *radios retundunt.* quod verum eſt. adeantur quae de hoc verbo notavimus Conſul. Olybr. 22. HEINS. *recedunt* Junian. *recondere* & *retundere* confuderunt etiam librarii apud Ovid. II. Amor. IX. 13. ubi vide. *recundunt* Parm.

23. *Propria cum ſede locavit*] Sic ſcripti omnes, non *prima.* vere. quidquid alii diſſentiunt. Bell. Getic. 505.

Quid mihi neſcio quam proprio cum Thybride Romam
Semper in ore geris?

infra hoc ipſo libro v. 80.

——— *nec te mutare reverſum*
Evaluit propria nutritor Boſporus arce.

& Bell.

Auget ſpes Italas: & certius omina ſurgunt,
Victrici concepta ſolo. quum pulcher Apollo
Luſtrat Hyperboreas Delphis ceſſantibus aras,
Nil tum Caſtaliae rivis communibus undae
Diſſimiles, vili nec diſcrepat arbore laurus:
Antraque moeſta ſilent, inconſultique receſſus.
At ſi Phoebus adeſt, & frenis grypha jugalem
Rhipaeo tripodas repetens detorſit ab axe,
Tunc ſilvae, tunc antra loqui, tunc vivere fontes:
Tunc ſacer horror aquis: adytisque effunditur Echo
Clarior, & doctae ſpirant praeſagia rupes.
Ecce Palatino crevit reverentia monti,
Exſultatque habitante Deo, potioraque Delphis
Supplicibus late populis oracula pandit;
Atque ſuas ad ſigna jubet revireſcere laurus.
Non alium certe decuit rectoribus orbis
Eſſe larem, nulloque magis ſe colle poteſtas
Aeſtimat, & ſummi ſentit faſtigia juris.
Adtollens apicem ſubjectis regia Roſtris
Tot circum delubra videt, tantisque Deorum
Cingitur excubiis. juvat infra tecta Tonantis

45. Cer-

& Bell. Getic. 175.

——— *nec contigit ullis*
Amnibus aut ſcopulis proprias defendere terras.

ſic & alibi. mox *omina* pro *omnia* pr. Vaticanus, & quatuor alii. quomodo Pulmannus conjecerat, applaudente Rapheiengio. HEINS. Potuit forte *prima*, ut eſt in Junt. Ald. & aliis editionibus, pro *priva* eſſe poſitum, ut ſaepe librarios in his vocibus *primus*, & *proprius*, aberraſſe vidimus ad Ovid. IX. Met. 20. *omnia* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. BURM.

25. *Concepta*] *conceſſa* Lovan. *polo* Oxon. pro varia lectione.

26. *Delphis*] Hic notat Phoebum, ſeu ſolem hyemalem, qui medio caeli relicto, ac parte orbis media, Hyperboreis tractibus inlucet. Ovid. *orbe In medio poſiti caruerunt praeſide Delphi.* CLAVER.

Aras] *auras* Voſſ.

27. *Undae*] *inde* Wolff.

28. *Nec diſcrepat*] *non diſcrepat* Voſſ. *diſcrepet* Leid. Lovan. *Nili nec* Vicetin. Colin. neſcio an vitio operarum.

30. *Grypha*] Jugales tribuit ſoli, pro ſoli ratione, quem locum pulchre imitatur Sidonius. CLAVER.

31. *Detorſit*] *diſtorſit* Voſſ. Lov. Jun. & ſeptem alii.

32. *Vivere fontes*] Quia MSS. habent, *numine fontes*, conjicio legendum, *numina fonti.* DELR. *vivere fontes* eleganter. Virgil. (II. Aen. 719.) *donec me flumine vivo Abluero.* Vir ſane accuratus non potuit receptam hanc lectionem probare: ejus vero conjectura longe reſilit, *ſic numina fonti.* CLAVER. Barthius notat Delrium legere, *frondes*, quod non reperi in ejus notis.

34. *Doctae*] *Ductae* Leid. *ſpumant* Jun.

38. *Lauros*] *laurus* primus Vatic. & alii multi. ſic & infra 120. iidem, *Bellorum duplicat laurus.* HEINS. *reviveſcere* ed. Vicet.

40. *Larem*] Satis conſtat Impp. habitaſſe in monte Palatino. Ovid. (I. Triſt. I. 69.)

Forſitan expectes, an ad alta palatia miſſum
Scandere te jubeam, Caeſareamque domum. CLAVER.

41. *Sentit*] *ſenſit* in quibusdam (ut in ed. Vicet.) invenit Heinſius, unde ille *ſancit* faciebat.

42. *Roſtris*] *raſtris* Jun. *noſtris* Leid. a m. pr.

44. *Intra tecta Tonantis*] *infra* Ald. & plerique ſcripti. bene. prim. Vaticanus *inter tela*, ut & Oiſelianus. pro *Gigantes* bene idem prim. Vatic. *Gigantas* Conſulantur quae notamus ad Naſonem curis ſecundis Metam. Lib. I. 152. HEINS.

Cernere Tarpeja pendentes rupe Gigantas,
Caelataſque fores, mediiſque volantia ſigna
Nubibus, & denſum ſtipantibus aethera templis,
Aeraque veſtitis numeroſa puppe columnis
Conſita, ſubnixaſque jugis inmanibus aedes,
Naturam cumulante manu; ſpoliiſque micantes
Innumeros arcus. acies ſtupet igne metalli,
Et circumfuſo trepidans obtunditur auro.
Agnoſcisne tuos, Princeps venerande, penates?
Haec ſunt, quae primis olim miratus in annis,
Patre pio monſtrante, petis. nil optimus ille
Divorum toto meruit felicius aevo,
Quam quod Romuleis victor ſub moenibus egit
Te conſorte dies; quum, ſe melioribus addens
Exemplis, civem gereret terrore remoto,
Alternos cum plebe jocos, dilectaque paſſus
Jurgia, patriciaſque domos, privataque paſſim
Viſere depoſito dignatus limina faſtu.

Pu-

45. *Tarpeja*] Capitolium innuit, Jovis & Deorum terreſtre domicilium: Jovis autem delubra, ait ille, quantum divina terrenis praecellunt. CLAVER.

46. *Caelataſque*] De his foribus memorabile exemplum Zoſimus protulit, ut erat ethnicus, in hanc ſententiam, *Fertur Stilicho arcana vindictae non effugiſſe. Cum enim is mendaſſet, ut fores Capitolii, quae auri laminis erant obductae, nudarentur, ſiniſtrum illud elogium repertum eſt: Miſero regi ſervantur*, atque huic inſcriptioni reſpondit eventus, nam dux ille regia affinitate conſpicuus, miſere obiit. cum, teſte Zoſimo, noluerit, cum poſſet, praevenire Principem. CLAVER. *elataſque* Leid.

47. *Templis*] *telis* Oxon.

48. *Numeroſa puppe columnis*] Auguſtus, victo Antonio & Cleopatra, ex roſtris navium Aegypti, quatuor columnas erexit, quae poſtea poſitae in Capitolio a Domitiano. eas vidit Servius. CLAVER. Nihil in his, quod lectorem offendat. plurimi tamen veteres *numeroſa veſte*, quomodo & primus Vaticanus pro diverſa lectione. ut *numeroſo vecte* ſcripſiſſe Claudianus videri poſſit, & lanceae intelligantur. quomodo apud Ovidium XII. Met. 452.

Vecte Pelethronius Macareus in pectus adacto
Stravit Erygdupum.

optimus certe Ambroſianus, *numeroſa vecte*. poſſit & pro contis ſumi. ſic apud Silium Lib. I. 628. tonſae inter trophaea ſuſpenſae. *Et Ligurum horrentes tonſae parmaeque relatae Hiſpana de gente.* ita namque Oxonienſis codex, vulgo, *horrenteſque comae*. Colon. *horrentes coni*. HEINS. Sic *vectis* & *veſtis* conmutantur IV. Conſ. Hon. 572. *trabalem vectem* dixit Conſ. Mall. 317. ſed ad Silii locum recte Cl. Drakenborchius *puppe* vindicavit. *conſita* dictum, ut apud Virgil. III. Aen. 127. *crebris freta conſita terris. condita* Leid. *ſubnexaſque* Jun. Oxon.

51. *Innumeros arcus*] *Innumeris* malo. HEINS. ita editum in notis Barthii.

53. *Agnoſcisne*] *Agnoſcaſne* Leid. a m. pr.

54. *Miratus*] *veneratus* Oxon.

55. *Monſtrante petis*] *monſtrante vias* Iſingr. marg. etiam non male. *monſtrare* Jun.

57. *Quam quod*] Lego, *quam quos*. HEINS.

Moenibus] *montibus* Voſſ. a m. pr. Leid. & tres alii. vide de harum vocum confuſione ad Ovid. IV. Met. 645. & ita *ſub montibus* eſſet *in montibus*, id eſt ipſa Roma. vide ad Ovid. I. Met. 689. BURM.

61. *Privata*] Lat. Pacatus de eodem: *Te omnibus, Principem, ſingulis exhibuiſti Senatorem, ut crebro civilique progreſſu non publica tantum opera luſtraveris, ſed privatas quoque aedes divinis veſtibus conſecraris, remota cuſtodia militari, tutior publici amoris excubiis.* Plinius Trajanum *civem* vocat. Impp. in Novell. ſe *πολίτας* dictitant. Julian. Imp. Lib. XII. Cod. ſe numerat in ordine Senatorum. CLAVER.

62. *Limina*] *lumina* Oxon. Lovan.

65. *Dia-*

Publicus hinc ardeſcit amor, quum moribus aequis
Inclinat populo regale modeſtia culmen.
Teque rudem vitae, quamvis diademate necdum
Cingebare comas, ſocium ſumebat honorum,
Purpureo fotum gremio, parvumque triumphis
Induit, & magnis docuit praeludere fatis.
Te linguis variae gentes, miſſique rogatum
Foedera Perſarum proceres, cum patre ſedentem
Hac quondam videre domo, poſitoque tiaram
Submiſere genu. tecum praelarga vocavit
Ditandas ad dona tribus: fulgentia tecum
Collecti trabeatus adit delubra Senatus,
Romano puerum gaudens offerre favori,

Ut

65. *Diademate necdum*] Vetus liber, *nondum.* Delr.

66. *Socium*] Mirus amor Thedoſii, qui filium ſuum pene infantem in partem honoris adlexerit, ac legationem Perſicam (de qua Nicephorus) tali adſeſſore exceperit. idem affectus Valentiniano haec verba elicuit, ubi ſuum filium Gratianum juſſiſſet tribunal adſcendere. Accipite, milites, deſiderium noſtrum, reputantes quae fieri charitatis ſanciunt jura. Claver.

Honorum] *honorem* Jun.

67. *Purpureo*] *Purpuream gremio fovit* Jun. Oxon. *fetum gremio* Oxon.

68. *Induit*] Proclive fuit mutare *b* in *d.* unde effectum, ut cum in MS. habeatur *imbuit*, hactenus lectum ſit, *induit.* Delr. *Induit* meliores libri, alii, *imbuit*, quod miror Raphelengium ſecutum. ſic *induere moribus* Lib. III. in Stilich. 121. ubi plura. infra 651. *quem non aliena per arva Induit hoſpes honos.* Conſ. Olybr. 273. *te meſſibus aeſtas Induat.* IV. Conſ. Hon. 1. *Auſpiciis iterum ſeſe regalibus annus Induit.* duo libri pro *triumphis*, *trophaeis.* non refert. mox, *fatis* pro *faſtis* cum Lucenſi primo Vatic. priore Leid. & uno Ambroſ. legendum dixi ad Lib. I. in Stilich. 43. Heins. *trophaeis induit* Leid. ut *amicta tropaeis* III. de Laud. Stil. 205. *faſtis* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae plures. ſed *magna fata* inluſtravimus ad Ovid. I. Epiſt. 28. vide & ſupr. IV. Conſ. Hon. 221. Burm.

71. *Poſitoque tiaram Submiſere genu*] Sic Aldus & omnes fere ſcripti. optime. Curtius Lib. VIII. *Tu Macedonas voluiſti genua tibi ponere, venerarique te ut Deum.* Ovid. Faſt. III. 438.

Suppliciter poſito procubuere genu.

Lib. III. 220.

In terram poſito procubuere genu.

Lib. V. 507.

Ipſe genu poſito flammas exſuſcitat aura.

ſic quidam codices, non *genu nixus*, *flammas excuſſit ab aura.* quod in vulgatis. Lib. VI. 448.

——— dubitare videbat,
Et pavidus poſito procubuiſſe genu.

Metam. III. 240.

Et genibus poſitis ſupplex ſimilisque roganti
Circumfert tacitos tamquam ſua brachia vultus.

quomodo vetuſtus liber. vulgati, *genibus pronis.* Petronius: *Poſitoque in limine genu ſic deprecatus ſum numina verſu.* atque ita paſſim boni ſcriptores. vulgo, *poſitaque tiara.* Raphelengius, *poſitoque tiara.* quomodo & ſcripti nonnulli. mox, *praeclara* pro *praelarga* prim. Vatic. & duo alii. Heins. *poſitoque tiaram* Wolf.

72. *Vocavit*] *rogavit* Jun. Oxon.

73. *Ditandas*] Hic locus valde, non tamen male, intricatus eſt, quin imo dignus cui ſua lux & ſplendor accedat. Tecum, ait, Imperator Theodoſius congiarium populo dedit, quae a Juriſconſulto dicitur *principalis liberalitas*: tecum in Senatum conſulari habitu inſignis ſe contulit: Haec vero contigere ſub annum 388. cum vix eſſet quadrimulus Honorius. ſed eſt Martialis Epigramma, ubi haec ſatis obſcura: *Et ditant Latias tertia dona tribus.* unde quis colligat, Senatum Domitiano Imperatore in militiam profecto, ſacris pro ejus ſalute peractis, in Tribus Romanas aliquid miſiſſe; ſed Junii codex habuit; *Et libant Latiae tertia dona tribus.* fides ſit penes ipſum. Claver. Vide Scriver. ad Martial. VIII. 15.

74. *Collecti Senatus*] *Collecto Senatu* rectius duo Anglicani & Oiſellanus. Heins.

77.

Ut novus imperio jam tunc adſueſceret heres.
Hinc tibi concreta radice tenacius haeſit,
Et penitus totis inolevit Roma medullis;
Dilectaeque urbis tenero conceptus ab ungue
Tecum crevit amor: nec te mutare reverſum
Evaluit propria nutritor Boſporus arce.
Et quoties optare tibi, quae moenia malles,
Adludens genitor regni pro parte dediſſet,
Divitis Aurorae ſolium ſortemque paratam
Sponte remittebas fratri. regat ille volentes
Aſſyrios, habeat Pharium cum Tigride Nilum:
Contingat mea Roma mihi. nec vota feſellit
Eventus. Fortuna, novum molita tyrannum,
Jam tibi quaerebat Latium; belloque ſecundo
Protinus Eoa velox accitus ab aula
Suſcipis Heſperiam patrio bis Marte receptam.
Ipſa per Illyricas urbes, Oriente relicto,

Ire

77. *Concreta*] *conſerta* Oxon. marg. Iſingr. *conferta* MS. Pulm. *cum certa* quatuor alii. *contracta* marg. Gryphii.

78. *Inolevit*] Elegans verbum: neque dubito quin Auſonius in Paneg. dixerit, *Jam nubibus fumus inoleverat.* pro *involverat*, ex ſententia Cujacii. CLAVER.

79. *Teneris conceptus ab annis*] Elegantiſſime primus Vaticanus & Oiſelianus, *tenero ab ungue.* ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, Graecum adagium. quo & Plutarchus uſus libello de puerorum inſtitutione, annotante in Adagiis Eraſmo noſtro. Horatio, *& inceſtos amores De tenero meditatur ungui.* Cicero Lib. I. ad Famil. Ep. 6. *ſed praeſta te eum, qui mihi teneris (ut Graece dicunt) unguiculis es cognitus.* Henricus Altiſſiodorenſis libro VI. de vita S. Germani,

Catholicae fidei genitrix Placidia cultu
Inſignem tenero puerum formarat ab ungue.

pro *urbis* pr. Medic. *urbi.* placet. HEINS. *in annis* Jun. Oxon.

81. *Evaluit*] Et hoc minus vulgare, quo etiam uſus eſt ſub finem hujus Paneg. id eſt, *potuit.* CLAVER. vid. Barth. ad Stat. V. Theb. 874. uſus eſt & Lucanus & alii. pro *arce*, *urbe* Jun. Oxon. perperam. vide ad. I, in Rufin. 175. BURM.

82. *Optare*] Verbum ſatis delicatum, quo animi noſtri deſiderium potius, quam electio videtur exprimi, quidam ab ὄπτω putant deduci, ſed in Jure promiſcue fere ſumitur. CLAVER.

78. *Contingat mea Roma*] Quaſi dicat, veterem Romam eſſe nova Roma ſplendidiorem, ac potiorem, quae ſane praerogativa vel invito Conſtantino ei ſervata eſt. In Novellis Theod. junioris, qui Orientis Imperator: *Urbis Romae, quam merito caput noſtri Imperii veneramur, in tantum nos cura non deſerit.* At vide Calcedonenſe Concilium. Conſtat ſane Occidentale imperium praevaluiſſe Orienti; nam Valentinianus adſcito fratre Valente id retinuit, neque aliter egit Gratianus, idem parvulus hic, ſed argutulus, princeps innuit. Eam primo ſedes Apoſtolica illuſtrat, cui Impp. id honoris detulere, ut reſpectu illius Pontificatu maximo ſe abdicarint. quamvis enim Gratianus in antiquis Inſcriptionibus eo titulo ſit auctus; ſcimus tamen eum, ubi plenius a D. Ambroſio inſtructus fuit, hunc titulum reſpuiſſe: unde illud apud Zoſimum, *ſi Princeps non vult appellari Pontifex, brevi fiet Pontifex,* Maximus tyrannus ſcilicet, ejus interfector. Quanti vero fuerit momenti Damaſi electio, Ammianus docet, eique tribuit plus quam Regium apparatum: non tamen adeo urbs illa veteri fermento potuit mundari, ut non aliqua ſui parte Babylon dici tunc meruerit, cum alias Paradiſi nomine poſſet indigitari; ni Symmachus, & major numerus primatium, ac Leontius Novatianorum Epiſcopus inibi reſidens, obſtitiſſet, hodie vero integra eſt & pura ab iſta ſentina haereſeos. CLAVER. *contingit* Jun.

88. *Molita*] *mirata* edd. Vicet. & Parm.

91. *Receptam*] *retentam* Jun. Oxon. vide Bell. Get. 618.

92. *Serena*] Haec filia Honorii ſenioris fratris Theodoſii, quam ipſe cum ſorore Thermantia adopta-

Ire Serena comes, nullo deterrita caſu,
Materna te mente fovens, Latioque futurum
Rectorem, generumque ſibi. ſeniore ſupernas
Jam repetente plagas, illo ſub cardine rerum,
Sedula ſervatum per tot diſcrimina pignus
Reſtituit ſceptris patrui, caſtrisque mariti.
Certavit pietate domus, fidaeque reductum
Conjugis officio Stilichonis cura recepit.
  Felix ille parens, qui te ſecurus Olympum
Succedente petit! quam laetus ab aethere cernit
Se factis creviſſe tuis! duo namque fuere
Europae Libyaeque hoſtes: Mauruſius Atlas
Gildonis furias, Alaricum barbara Peuce
Nutrierat: qui ſaepe tuum ſprevere profana
Mente patrem. Thracum venientem finibus alter
Hebri clauſit aquis; alter praecepta vocantis
Reſpuit; auxiliisque ad proxima bella negatis
Abjurata palam Libyae poſſederat arva.
Quorum nunc meritam repetens non inmemor iram
Suppliciis fruitur, natoque ultore triumphat.

Enſe

tavit, ac dedit nuptum Stilichoni, profecta eſt Byzantio cum Honorio, quem fovebat, ut par erat: is vero ad patrem properabat, ut imperium Occidentis, occiſo Eugenio, pacatum ſortiretur. Illa ſane multis animi & corporis dotibus inſignis fuit, ut ſuo loco videtis, ſed parum fauſti exitus. Mariam enim Aug. filiam adhuc tenellam ſepeliit, alteram ſolo dejectam recepit: Maritum ac filium Eucherium violenta morte ademtos luxit miſerabili naenia; dum ipſa feritate Placidiae interiret; dicebatur enim Alarichus ea viva non ſoluturus obſidionem. At ſi Zoſimo pervicaci hac in re credimus, Serenae id merito contigit, quia Magnae matris deum monile collo ſuo aptaverat, quo nomine Veſtalis ei imprecata ſit malum inevitabile. Claver.

98. *Sceptris patrui*] *patrui coeptis* Jun. Oxon.

99. *Fideque reductum Conjugis*] Eſt mihi gratum magis, *fidaeque*. Delr. Credo vitium illud inſediſſe editiones antiquas, quia *e* centies pro *ae* exhibent, & contra ſaepe peccant; ut hic Vicet. & Parm. & Ald. *fide. reducta* etiam Junian. Burm.

100. *Conjugis officio*] Sic cum ſcriptis pleriſque Raphelengius & Aldus. vulgo, *officiis.* unus Ambroſ. *obſequiis.* ut noſter ſaepe. infra 349. *omne Tonantis Obſequium Marci mores potuere mereri.* Lib. I. de Stilich. 82. *inde pium matris Regina gerebat Obſequium.* Lib. II. 73. *Obſequio moderere ducem.* Lib. III. 188. *quis enim princeps hoc omnibus egit Obſequiis.* infra hoc ipſo libro 552.

Cum tamen Eucherius fatri praeberet ovanti
Militis obſequium.

ſic libri meliores. Praefat. Nupt. Celerinae v. 8. *Officio vatis, militis obſequio.* Heins. *officio* Wolf. apud Ovidium ſaepe etiam duas has voces confuſas inveni. apud Tacitum etiam Lib. XII. Ann. 32. puto legendum: *imbuendis ſociis ad obſequia legum.* vulgo *officia*, nullo ſenſu. Burm.

103 *Se factis*] *Se faſtis* Leid.

105. *Barbara Peuce*] *Barba repente* Oxon.

107. *Thracum veniens e finibus alter*] *venientem* Iſingr. & plerique ex noſtris. quod malo. aliter tamen tres Vaticani, quos inter & primus. Heins. *veniens ſe finibus alter Hebri clauſit aquis* Barth. edit. prim. in Leid. eſt *aquas.* unde Heinſius, *venienti e. f. a. H. cl. aquas.* ut *claudere viam* infra v. 456.

109. *Negatis*] *rogatis* edd. Vicet. & Parm. & marg. Iſingr. ita *manus rogatae* Lucan. VII. 549. ita ut Gildo rogatus auxilia praeſtare ad bella proxima, defecerit, & Africam ſibi vindicaverit. Burm.

110. *Libyae*] *Libyes* Jun.

112. *Natoque*] *votoque* Jun.

Enſe Thyeſtiadae poenas exegit Oreſtes:
Sed mixtum pietate nefas, dubitandaque caedis
Gloria, materno laudem cum crimine penſat.
Pavit Jüleos inviſo ſanguine Manes
Auguſtus: ſed falſa pii praeconia ſumſit,
In luctum patriae civili ſtrage parentans.
At tibi cauſſa patris rerum conjuncta ſaluti
Bellorum duplicat laurus, îſdemque tropaeis
Reddita libertas orbi, vindicta parenti.
Sed mihi jam pridem captum Parnaſia Maurum
Pieriis egit fidibus chelys: arma Getarum
Nuper apud Socerum plectro celebrata recenti.
Adventûs nunc ſacra tui libet edere Muſis,
Grataque patratis exordia ſumere bellis.
Jam Pollentini tenuatus funere campi,
Conceſſaque ſibi (rerum ſic admonet uſus)
Luce, tot amiſſis ſociis, atque omnibus una
Direptis opibus, Latio diſcedere juſſus
Hoſtis, & inmenſi revolutus culmine fati,
Turpe retexit iter. qualis piratica puppis,
Quae, cunctis infenſa fretis, ſcelerumque referta

Divi-

113. *Enſe Thyeſtiadae*] Lucenſ. & ſex alii *Thyeſtiadem.* quidam, *Thyeſtiades.* male. ſimiliter bello Getico locutus v. 194.

Tandem ſupplicum cunctis pro montibus Alpes
Exegere Getis.

apud Naſonem IV. Faſt. 230. *huic poenas exigit ira Deae.* ita illic optimae membranae, non *hinc.* Seneca Hercule Oetaeo: *Neſſusque nunc his exigit poenas ſibi.* & ibidem vs. 970. *Lux vilis iſtas exigam poenas tibi.* apud Ovid. Epiſt. VII. 97.

Exige laeſe pudor poenas, violate Sichaeo.

HEINS. *Thyeſtiade* Vicet. Ald. Junt. Gryph. Colin. *Thyeſtiadem* Wolf. a m. prim. *Thyeſtiades* a m. s.

114. *Pietate*] Archaiſmum credit Barthius pro *pietati.* vid. ad Ovid. I. Faſt. 128, & VI. 170. BURM.

115. *Gloria maternae, laudem*] Lego ex MS. *Gloria materno laudem* &c. DELR. *materno* cum Delrio & Scaligero ſcripti. HEINS. & ita Aldus edidit.

117. *Sed falſa*] *ſed ſaeva* Putean. & unus Ambroſianus cum Gudianis ſchedis. HEINS.

118. *Parentis*] V. German. *parentans*, quod omnino malum non eſt. ceteri unanimi conſenſu *parentis*, videlicet, ut voci *pii* reſpondeat. DELR. *parentans* recte Iſingr. & quinque noſtri. non, *parentis.* aliis monitum. HEINS. *peremtas* Junian. *peremtae*, *peremtis* alii.

119. *At tibi*] *Non tibi* Oxon. *cuncta* Jun. *cura patri* Oxon. *fratrum conjuncta* Oxon. prior. *ſalutis* Oxon.

122. *Sed mihi jam pridem*] *Sed pridem mihi jam* Leid.

124. *apud*] *adhuc* Jun. Oxon.

127. *Pollentini*] De Pollentia ſupra dictum eſt bello Getico. At Caſſiodorus ait V. Honorii Conſulatu Stilichonem victum a Gothis & fugatum. utrumque falſo. CLAVER.

Tenuatus] *tenuatis* Oxon. *temeratus funera* prior Moreti. forte, *tenuatus vulnere campi.* BURM.

129. *Amiſſis*] *admiſſis* Oxon.

131. *Culmine*] *cardine* liber Moreti. ſic Lib. II. de Laud. Stil. 475. *revoluto cardine.* ſed hoc aliud eſt, & paſſim *volvi*, *verti*, *verſari* cardo ipſe dicitur. ſed *dejici*, *revolvi culmine* obvium & clarum. Praefat. Lib. II. in Eutrop. 5.

Culmine dejectum vitae Fortuna priori
Reddidit. BURM.

132. *piratica puppis*] *practica* Vicetin.

133. *Infenſa*] *infuſa* Jun. *ſcelerumque repleta* Oxon. *ſceleriſque referta* Voſſ.

134.

Divitiis, multasque diu populata carinas,
Incidit in magnam bellatricemque triremem;
Dum praedam de more parat, viduataque caeſis
Remigibus, ſciſſis velorum debilis alis,
Orba gubernaclis, antennis ſaucia fractis,
Ludibrium pelagi vento jactetur & unda,
Vaſtato tandem poenas luitura profundo.
Talis ab Urbe minas retro flectebat inanes
Italiam fugiens, & quae venientibus ante
Prona fuit, jam difficilis, jam dura reverſis.
Clauſa putat ſibi cuncta pavor, retroque relictos,
Quos modo temnebat, rediens exhorruit amnes.
Undoſa tum forte domo vitreisque ſub antris,
Rerum ignarus adhuc, ingentes pectore curas
Volvebat pater Eridanus, quis bella maneret
Exitus: imperiumne Jovi, legesque placerent,
Et vitae Romana quies, an jura peroſus
Ad priſcos pecudum damnaret ſecula ritus.
Talia dum ſecum movet anxius, advolat una
Naïadum, reſoluta comam; conplexaque patrem,
En Alaricus, ait, non qualem nuper ovantem
Vidimus: exſangues, genitor, mirabere vultus.
Percenſere manum, tantaque ex gente juvabit

Re-

134. *Multasque*] *multisque d. p. carinis* Jun. Oxon.

136. *Dum praedam de more putat*] *parat* duo Angl. & duo Florent. cum Palatino. rectius. quod & Barthio videbatur curis ſecundis. paulo ante *triremim* pr. Vatic. Heins. hinc *praeda parata*. vid. ad Petron. cap. xv. fin.

137. *Sciſſis*] *caeſis* Jun. Oxon. Wolf. *ordo gubernaculis* Parm. vitioſe.

139. *Vento*] vide ad Ovid. iii. Triſt. ii. 15.

140. *Luitura*] *ruitura* Lovan.

142. *Italiam fugiens*] *Italia* prim. Vatic. & Oiſelanus. Heins. & Leid.

143. *Dura*] *rura* Oxon. inepte. videtur vero noſter hic imitatus illa Ovidii Epiſt. xviii. 121.

——— *ad te via prona videtur:*
A te cum redeo, clivus inertis aquae. Burm.

144. *Sibi cuncta*] *ſibi quaeque* Lovan.

145. *Quos modo terrebat*] *temnebat* prim. Vatic. & quinque alii. non male. ſic facili *contemtum Strymona ſaltu* Bell. Get. 178. & ii. in Rufin. 123. *ſtratumque pedes contemneret aequor.* Heins. ubi vide adnotata.

146. *Domo*] *domu* Voſſ. Leid. *cum fronte domo* Lovan.

147. *Ingentes*] *ingenti* Parm.

149. *Imperiumne*] *imperiumve* Vicet. & Parm.

150. *Et vitae*] *Et vere remota quies* Jun. Oxon. unde Heinſius olim faciebat, *Et rerum Romana quies*, ut *rerum biems* Bell. Get. 152. & quidam codices infra 250. *rerum robur*. & ita *veri* & *rerum* confuſa apud Ovid. i. Met. 225. Burm.

151. *Secula ritus*] Junian. *victus*. tres alii, *rictus*. nil muta. de *ritibus ferinis* vide adnotata noſtra ad librum i. Prudentii adverſus Symmachum vs. 80. Heins. Sine dubio *victus* eſt a Gloſſatoris manu. ſic Ovid. xv. Met. 93. *ritusque referre Cyclopum*, ubi alii *rictus* perperam. & v. 222. *rituque tulit ſua membra ferarum* Lucret. iv. 1259. —— *nam more ferarum Quadrupedumque magis ritu* &c. vid. Lucan. iv. 313. & viii. 398. Burm.

152. *Una*] vide ad Ovid. Epiſt. xv. 162.

154. *En Alaricus ait*] *En Alaricus adeſt* prim. Vatic. Heins. *Alacribus* Wolf.

156. *Percenſere manum*] MS. meus, *manus*, ſed non

Reliquias numeraſſe breves. jam deſine maeſta
Fronte queri, Nymphasque choris jam redde ſorores.
Dixerat. ille caput placidis ſublime fluentis
Extulit, & totis lucem ſpargentia ripis
Aures roranti micuerunt cornua vultu.
Non illi madidum vulgaris arundine crinem
Velat honos: rami caput umbravere virentes
Heliadum, totisque fluunt electra capillis.
Palla tegit latos humeros, curruque paterno
Intextus Phaëthon glaucos incendit amictus.
Fultaque ſub gremio, caelatis nobilis aſtris,
Aetherium probat urna decus. namque omnia luctus
Argumenta ſui Titan ſignavit Olympo,
Mutatumque ſenem plumis, & fronde ſorores,
Et fluvium, nati qui vulnera lavit anheli.
Stat gelidis auriga plagis: veſtigia fratris
Germanae ſervant Hyades; Cycnique ſodalis
Lacteus extentas adſpergit circulus alas.
Stelliger Eridanus ſinuatis flexibus errans
Clara Noti convexa rigat, gladioque tremendum
Gurgite ſidereo ſubterluit Oriona.

Hoc

non placet. Delr. *juvabat* Lovan.

157. *Jam*] *tam* Oxon.

158. *Nymphasque choris jam redde ſorores*] *ſonoris* Iſingr. prim. Vatic. & praeterea duo ex noſtris. quod temere ſecutus Raphelengius. apud Maronem Georg. III. 493.

Fortunatus & ille, Deos qui novit agreſtes,
Panaque Silvanumque ſenem, Nymphasque ſorores.

Georg. IV. 381.

——— *ſimul ipſe precatur*
Oceanumque patrem rerum, Nymphasque ſorores.

malim *i, redde.* quam, *jam redde.* ſed codices vetuſti abnuunt. egimus de eo loquendi modo ad Rapt. Proſerp. I. 92. & infr. 227. & ad Naſonem Ep. XIII. 126. & VI. Faſt. 594. Heins. *ſonoris* Wolf.

159. *Placidis*] *blandis* Lovan.

164. *Fluunt*] *ruunt* Lovan. mox, *curraque paternae* Idem.

167. *Fultaque ſub gremio*] *Fulvaque* Iſingrini codex. *Sculptaque* duo Leidenſes. ſed nil mutandum. Adeatur Diatribe Statiana doctiſſimi Gronovii cap. LIV. noſter Bell. Getic. 223.

Fultaque deſpiciens auro laquearia dives.

Stat. I. Theb. 144. *craſſo laquearia fulta metallo.* apud eumdem Lib. III. 326. *Stant fulti pulvere crines.* Heins. *furta* unus Heinſii. vid. ſupr. Bell. Gildon. 327.

170. *Fronde*] *fronte* Jun. Oxon.

173. *Sodalis*] *ſodales* Wolf.

175. *Stelliger*] *ſtellifer* Oxon. Voſſ. duo. & edd. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. & aliae plurimae.

Sinuatis fluctibus errans] Lucenſ. prim. & tert. Vaticani, unus Ambroſ. & Medic. *flexibus.* noſter infra 635.

Flumina non crebro vincant Maeandria flexu.

Silius Lib. XV. 623.

Nam qua curvatus ſinuatis flexibus amnis
Obliquat ripas.

Heins. *ſimoontis fluctibus* Jun. Oxon. unde *ſinuoſis* exſculpebat Heinſius. vide Gronov. ad Liv. XXVII. 47. ubi *tortuoſi amnis ſinus flexusque.* Sil. IX. 227. *ſinuat qua flexibus undam Aufidus.* quae olim fere adſcripſerat codici ſuo vir illuſtris.

176. *Rigat*] *ligat* Wolf.

Gladioque tremendum] *gladiique* Oxon. venuſte. ſic, *vitae laudandus opacae* Silio Lib. I. videantur quae noto ad Metam. Naſonis Lib. II. 765. Heins. vid. ad Bell. Gild. 17.

178.

Hoc Deus effulgens habitu proſpectat euntes
Dejecta cervice Getas. tunc talia fatur:
Siccine mutatis properas, Alarice, reverti
Conſiliis? Italae ſic te jam poenitet orae?
Nec jam cornipedem Tiberino gramine paſcis,
Ut rebare, tuum? Tuſcis nec figis aratrum
Collibus? o cunctis Erebi digniſſime poenis,
Tune Giganteis urbem tentare Deorum
Adgreſſus furiis? ne te meus, inprobe, ſaltem
Ferruit exemplo Phaëthon, qui fulmina praeceps
In noſtris efflavit aquis, dum flammea coeli
Flectere terrenis meditatur frena lacertis,
Mortalique diem ſperat diffundere vultu?
Crede mihi, ſimili bacchatur crimine, quisquis
Adſpirat Romae ſpoliis, aut Solis habenis.
Sic fatus, Ligures Venetosque erectior amnes
Magna voce ciet. frondentibus humida ripis
Colla levant pulcher Ticinus, & Addua viſu
Caerulus, & velox Atheſis, tardusque meatu
Mincius, inque novem conſurgens ora Timavus.
Inſultant omnes profugo, pacataque laetum
Invitant ad prata pecus. jam Pana Lycaeum
Jam Dryadas revocant, & ruſtica numina Faunos.
Tu quoque non parvum Getico, Verona, triumpho

Ad-

178. *Proſpexit euntes*] *proſpectat* ſcripti fere omnes. Praefat. Lib. II. in Eutrop.

Proſpectant Paphia celſa de rupe puellae.

Heins. & ita Wolf. & ed. Vicet. & Ald. *cum talia* Jun. alt.

181. *Sic te jam*] *jam ſic te* Jun. *jam te ſic* Oxon.

183. *Tuum*] malim, *tuo.* nam certe equi ejus erant, ſed Tiberim & Romam ratus fuerat ſua fore. Burm.

187. *Fulmina*] *flumina* Lovan. Wolf. a m. prim.

192. *Aut Solis habenis*] *ut* contra libros Raphelengius. Heins. *an ſolis* Junian. quod dictum olim Heinſio videbatur, ut apud Ovid. IV. Faſt. 7. *ſaucius an ſanus.* ubi etiam *aut* alii. eadem varietas mox v. 203. & centies alibi.

195. *Ticinus & Addua*] Alii, *Ticinusque & Addua.* ad hunc locum reſpexit Apollinaris Lib. I. Epiſt. XI. *Uluoſum*, inquit, *Lambrum*, *caerulum Adduam*, *velocem Atheſim*, *pigrum Mincium*, *qui Liguſtinis*, *Exganiisque montibus oriebantur.* Delr. *Ticiusque ardua.* Jun. *Ticius & ardua* Oxon. *Ticiusque atque ardua* Oxon. alt. *Ticinus atque ardua* Leid. duo, Lovan. Vicet. niſi quod hic *Adua.* *Abdua* Ald. *ardua* Wolff.

200. *Dryades*] *Dryadas* ex codicibus repoſuit Heinſius, ut & in Feſcenn. 22. *jam ruſtica* etiam Ambroſ. elegantius. vid. ad Virgil. IV. Aen. 157. *ac ruſtica* Lovan. Burm.

201. *Verona*] Euganeorum urbs, auctore Plinio; eam Gallienus Imperator ſuo nomine illuſtrari voluit, atque opinor inſtauravit, ut patet ex veteri inſcriptione: Colonia Augusta Verona Nova Gallieniana. Notandum eſt vero, Claudianum de ſecunda clade Alarichi agere, quae nihilo minor Pollentina fuerit; unde conjicias medio tempore fuiſſe aliquod pactum inter Honorium & ipſum: ut nimirum in Gallias recederet; quo Geta ſe non obligatum ratus, progredi quam regredi maluerit. Claver. *non parvo G. Nerona* Wolff.

203.

Adjungis cumulum: nec plus Pollentia rebus
Contulit Auſoniis, aut moenia vindicis Aſtae.
Hic rurſus, dum pacta movet, damniſque coactus
Extremo mutare parat praeſentia caſu,
Nil ſibi perjurum ſenſit prodeſſe furorem,
Converti nec fata loco; multiſque ſuorum
Diras pavit aves, inimicaque corpora volvens
Jönios Atheſis mutavit ſanguine fluctus.
Oblatum Stilichon violato foedere Martem
Omnibus adripuit votis, ubi Roma periclo
Jam procul, & medius belli Padus arbiter ibat.
Jamque oportunam motu ſtrepuiſſe rebelli
Gaudet perfidiam, praebensque exempla labori
Suſtinet adcenſos aeſtivo pulvere ſoles.
Ipſe manu metuendus adeſt, inopinaque cunctis

In-

203. *Aut moenia*] Meus MS. *nec.* eodem utraque lectio recidit. DELR.

Vindicis Aſtae] Addunt aſpirationem huic civitati membranae veteres. *Haſta* quoque oppidum occurrit apud Agrimenſores. pro *pacta movet* mallem paulo poſt, ſi per vetuſtos codices liceret, *pacta novat*, etſi & vulgatum ſatis commodum. HEINS. *movet* retinendum. non tamen cum Barthio & Heinſio explicandum, frangit, turbat, ut fecit hic in codice ſuo, & in notis II. in Eutrop. 347. ſed *pacta movet* eſt tentat paciſci iterum, ſed non obtinet, ideoque coactus parat proelium. ita Suet. Caeſ. 75. *necdum motis conditionibus*. ita *movere opus*, *carmen* &c. pro adgredi, incipere, paſſim apud Ovidium. & hunc eſſe ſenſum docet alia lectio Oxon. qui *vovet*, id eſt cupit, optat, habebat. vid. infr. vs. 304. & ſeq. ubi de pactis queritur. *jam*, vel, *cum pacta movet* prior Oxon. *dum parata movet* Vicet. *an moenia* Jun. *Haſtae* Jun. alt. & Wolf. BURM.

204. *Pacta*] Cujacius diu in eo quaerendo fuit, quid eſſet pactum. CLAVER.

206. *Senſit prodeſſe*] *ſentit* prim. Vatic. aliique nonnulli ex melioribus. HEINS. *per virum* Vicet. *ſentit* Lovan. Oxon.

208. *Diras pavit aves*] *aquas* Putean. dictum III. Conſ. Hon. 101. HEINS.

210. *Oblatum*] *oblitum* Oxon. Leid. a m. pr. Lovan. & *violatum* Jun. Oxon.

212. *belli medius Padus arbiter ibat*] *medio* ſi legas cum primo Vatic. Oiſel. Oxon. & Reglo, molliorem verſum reddideris. Barthius curis ſecundis tranſponit voces hoc modo: *& medius belli Padus arbiter ibat.* non male. In quarto Vatic. *meds*, mendoſe. paulo ante, *ut* pro *ubi* in Farneſiano. mox, *praebensque exempla labori* Helmaeſtad. HEINS. Barthius curis prioribus *melior Padus*, vel *melius*, conjecerat. mihi placet Barthii tranſpoſitio. Padus medius ibat arbiter belli. ſic Lucan. IV. 18. *medius dirimit tentoria gurges.* & 33.

Qui medius tutam caſtris dirimebat Hilerdam.

ſaepe caſum variant, quum duobus poteſt adjungi. ſic infr. 457. *medius ſed clauſerat hoſtis, Inter me ſocerumque viam.* ubi alii *mediam viam.* BURM.

213. *Jamque opportunam*] *jamque optuſtimam*, & in margine *repentinam* Lovan. *jam quoque opportunam* Leid. *victu ſtrepuiſſe* Jun. *motu ſtatuiſſe* ed. Vicet. Parm. & marg. Iſingr. pro quo *patuiſſe*, & pro *victu*, *rictu* Heinſius conjecerat. in Tholoſ. erat *ſtupuiſſe.* BURM.

214. *Labori*] Vetus liber, *laboris.* DELR. *praebent* Jun. Oxon. *praebens* Leid. Vicet. Parm. *labores* vel *laboris* Leid. *praebent ex. ſorores*, & emendatum, *praebens ex. laboris* Lovan. primus Mediceus *relegensque labori* & Wolf.

215. *Adcenſos aeſtivo pulvere ſoles*] Rectius fore videtur, *aeſtivos accenſo pulvere ſoles.* I. Stilich. 349.

Solibus effoeto merſurus pulvere Gallos.

quomodo & illic caſtigandum videtur. non *effoetos*. ſterilem pulverem deſignat. HEINS. *pectore ſoles* Lovan.

216. *Cunctis*] *certis* Jun. Oxon. non male. ut Ovid. III. Art. 530. *certo ponite quemque loco.* ita confuderunt has voces Bell. Get. 10. & 373. & III. de Rapt. 116. & alibi. BURM.

217.

Inſtruit arma locis, &, quo vocat uſus, ab omni
Parte venit. feſſo ſi deficit agmine miles,
Utitur auxiliis, damni ſecurus, & aſtu
Debilitat ſaevum cognatis viribus Hiſtrum:
Et duplici lucro committens proelia vertit
In ſe barbariem, nobis utrimque cadentem,
Ipſum te caperet, letoque, Alarice, dediſſet,
Ni calor incauti male feſtinatus Alani
Diſpoſitum turbaſſet opus. prope captus anhelum
Verbere cogis equum: nec te vitaſſe dolemus.
I potius gentis reliquum, tantisque ſuperſtes
Danubii populis, i, noſtrum vive tropaeum.
Non tamen ingenium tantis ſe cladibus atrox
Dejicit: occulto tentabat tramite montis,
Si qua per ſcopulos ſubitas exquirere poſſet
In Rhaetos Galloſque vias. ſed fortior obſtat
Cura ducis. quis enim divinum fallere pectus
Poſſit, & excubiis vigilantia lumina regni?
Cujus conſilium non umquam reperit hoſtis,

Nec

217. *Et qua vocat uſus*] malim, *quo*. Heins. ita duo Anglicani. Lucan. vi. 815. *incertus quo te vocet.* Ovid. Rem. 532. *Quoque vocant fluctus.* & in illis, *qua* alii. & paſſim alibi. Burm.

219. *Utitur auxiliis*] Vetus liber, *vertitur*. vertitur vero auxiliis, hoc eſt, vertitur ad eam partem, quae feſſa laborem non ferebat, ut ei auxilio eſſet. tamen facilior vulgata lectio. Delr. *damnique* Vicet.

221. *Duplici lucro*] Freculphus e quodam vetuſtiore refert Arbogaſten promotorem Eugenii fudiſſe decem millia Gothorum Theodoſii, quos utique perdidiſſe, lucrum, & vinci, vincere fuit. Claver.

Vertit] *vertis* Lovan. *barbariam* idem, & duo Leid. *utrumque* etiam Lovan.

224. *Feſtinatus*] *feſtinantis* Jun. Oxon. non male ſi *calor incautus* legeretur.

Alani] Id eſt Sauli, de quo ſupra, qui & *Saulis* non *Saulus* dici videtur. Claver.

225. *Captus*] *cautus*] Wolf.

227. *I potius gentis reliquum*] Supra in Eutrop. *Vive pudor fatis.* Ovid. *Vive precor, ſic te melius quam funere perdam.* Claver. *Genti reliquus* cum tribus Vaticanis, quos inter optimus quoque, & ſeptem aliis, legendum videtur. Lucenſ. & duo noſtri, *genti reliquum.* quinque, *gentis reliquus*, quomodo *Samnitium reliqui* apud Florum Lib. i. cap. 17. & ſic Scriptores Latini non raro. ſequenti verſu pro, *& noſtrum*, novem, *in noſtrum.* undecim, *i*, *noſtrum.* vere. de ſimilibus mendis vide quae collegimus ad Ovid. Epiſt. xiv. 126. & ſupra v. 159. Heins. *genti reliquus* Wolf. ita Dict. Cretenſ. Lib. i. 5. *qui reliqui praedae aufugerant. reliquum*, quod & Voſſ. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Gryph. Iſingr. Colin. habent, poſſet firmari ex i. in Eutrop. 280. ubi *inguinis reliquum.* ſic *reliquum vitae viriumque* dixit Cicer. v. Verrin. *reliquum noctis* Curt. iv. 13. & ita paſſim veteres. quare nihil muto. Burm.

230. *Tentabat tramite montis*] *montes* primus Vaticanus, & duodecim alii ex melioribus. cum iiſdem ſequenti verſu, *Si qua*, pro *quas* legendum. quod & Barthius vidit. hoc ipſo verſu Palat. *Obliquo tentabat vertice montis.* per montem Alpes intelligit. Heins. *occulto tentabat vertice montes* Voſſ. a m. pr. *vertice montis* Lovan. Jun. Oxon. Leid. & Barth. *montes* Wolf.

231. *Si quas*] MS. meus, *ſi qua.* Delr. *per populos* Leid.

232. *In Rhaetos*] *in Renos* Oxon. Lov. *Cretos* Oxon. alt.

234. *Excubiis vigilantia lumina regni*] Malo, *excubias.* ut lumina excubias per appoſitionem vocet. ſic Lib. i. de Stilich. 312.

Argum fama canit centeno lumine, centum
Corporis excubiis unam ſervaſſe juvencam.

Heins. *numina* Lovan. Oxon. Voſſ. MS. Pulm. edd. Vicet. Parm. marg. Iſingr. *munera* Jun. Oxon.

235.

Nec potuit texiſſe ſuum. ſecreta Getarum
Noſſe prior, celerique dolis occurrere ſenſit.
Omnibus excluſus coeptis conſidit in uno
Colle tremens: frondeſque licet depaſtus amaras
Arboreo figat ſonipes in cortice morſus;
Et taetris conlecta cibis, annique vapore,
Saeviat aucta lues, & miles probra ſuperbus
Ingerat obſeſſo, captivaque pignora monſtret:
Non tamen aut morbi tabes. aut omne periclum
Docta ſubire fames, aut praedae luctus ademtae,
Aut pudor, aut dictis movere procacibus irae,
Ut male tentato toties ſe credere campo.
Comminus auderet. nulla eſt victoria major,
Quam quae confeſſos animo quoque ſubjugat hoſtes.
Jamque frequens rarum decerpere transfuga robur
Coeperat, inque dies numerus decreſcere caſtris.
Nec jam ſeditio paucis occulta parari,

Sed

236. *Nec*] *Non* Lovan.

237. *Celerique*] *ſcelerique* Wolf.

238. *Omnibus excluſus*] Nullae urbes accipiunt, nulla moenia, deterior in dies fit loco alieno; unde nec mirum, ſi quaſi ſedendo ſuperari queat, ex ſententia Livii. CLAVER.

Conſedit in imo] Scripti plerique *confidit*. Lege, *conſidit*, quomodo quatuor ex noſtris. *uno* etiam pro *imo* iidem ſcripti cum primo Vaticano. vere. utrumque Farneſianus agnoſcit. IV. Conſ. Hon. 479.

Et quorum turbae ſpatium vix praebuit orbis,
Uno colle latent.

Lib. II. in Rufin 124.

——— *nec jam amplius errat*
Barbarus, adverſumque tremens, ſe cogit in unam
Planitiem.

Adi notas ad Lib. II. in Eutrop. 285. Barthius, qui pro vulgata ſcriptura ſtat, non eſt audiendus. HEINS. ad Ovid. Ep. XX. 91. Heinſius *imo* propugnat. ego arbitrium relinquo lectori, cum ſenſus utrumque admittat. Stat. VIII. Theb. 463. *ecce una receptas Confundit jam vallis aquas*. deinde *conſedit* Junt. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. Raph. & aliae. *conſidit in uno* Vicet. Parm. *uno* rectius opponitur τῷ *omnibus*. vid. ad Val. Flacc. VII. 630. & VIII. 325. ubi eadem varietas. BURM.

239. *Depaſtus amaras*] Imitatur illa Ovidii I. Met. 632.

Frondibus arbuteis & amara paſcitur herba. BURM.

Cibis] *herbis* Moreti prior.

241. *Amnique vapore*] *amnisque* unus Medic. Thuaneus, & prim. Vatic. *annisque*. ſex alii, *animique*. Gyrald. & Farneſianus, *animique pavore*, hoc eſt *animi angore*. perſpicue. *omnique* Helmaeſtadienſis. mox pro *morbi tabes* tertius Vatic. *rabies*. quomodo & Iſingrini codex, & ex noſtris quinque alii. HEINS. *anni vapor* eſt calor aeſtivus, ut ſupra vs. 215. *aeſtivo pulvere ſoles*. vide ipſum Heinſ. ad Conſ. Olybr. 131. ita *vapor ſolis*, *ſiderum* &c. vide Lambin. ad Horat. Epod. III. 15. Ovid. III. Metam. 152. de ſole, *findit vaporibus arva*. *annum* pro parte anni, &, ut hic, aeſtate ſumi vulgatum. *rabies* edd. Vicet. Parm. BURM.

242. *Aucta*] *acta* Jun. Oxon. Leid. Lovan.

243. *Obſeſſo*] *abſeſſo* Vicet. & Parm. *capturaque* Jun. alt.

246. *Procacibus*] *procacius* Lovan.

249. *Animo ſubjugat*] Polybius id etiam tradit, ac ſentit, nullam eſſe firmam victoriam, niſi animos quoque hoſtium dejeceris. CLAVER.

250. *Rarum*] *rerum* Voſſ. Lovan. Jun. Oxon. duo Leid. & edd. Vicet. Junt. Ald. & Colin. vid. ſupra v. 151.

252. *Nec jam deditio*] *ſeditio* optimus Ambroſ. & tres alii. bene. mox pro *diſcedere*, *deſcendere* duodecim libri. Conjiciebam jam olim, *deſciſcere*, quod optimus Ambroſ. confirmat, ut infra, *quae ſponte relictis Deſcivere favis*. Palat. *diſcernere*. Rottendorph. *decreſcere*. HEINS. *turbae* Jun. Oxon. *diſcidio* iidem.

253.

Sed cunei totaeque palam diſcedere turmae.
Conſequitur, vanoque fremens clamore retentat;
Cumque ſuis jam bella gerit: mox nomina ſupplex
Cum fletu precibusque ciet, veterumque laborum
Admonet, & fruſtra jugulum parcentibus offert:
Defixoque malis animo ſua membra ſuasque
Cernit abire manus. qualis Cybeleïa quaſſans
Hyblaeus procul aera ſenex, revocare fugaces
Tinnitu conatur apes, quae ſponte relictis
Deſcivere favis; ſonituque exhauſtus inani
Raptas mellis opes, ſolitaeque oblita latebrae,
Perfida deplorat vacuis examina ceris.
Ergo ubi praecluſae voci laxata remiſit
Frena dolor, notas oculis humentibus Alpes
Adſpicit, & nimium diverſi ſtamine fati
Praeſentes reditus, fortunatosque revolvit
Ingreſſus. ſolo peragens cum murmure bellum,
Protento leviter frangebat moenia conto,

In-

253. *Diſcedere turmas*] idem ille meus MS. *decreſcere*. DELR. *deſcendere* Leid. a m. prim. Vicet. & Barth. nam in colle conſederat.

254. *Vanoque*] *varioque* Voſſ. *proſequitur* etiam Oxon. & pro *fremens* idem *frequens*.

255. *Mox numina ſupplex*] Vetus liber, *nomina*, nempe diſcedentum. DELR. *nomina* potiores manu exarati. probe. nihil enim magis ad conciliandos ſibi militum animos facere poteſt imperator, quam ſi nomine eos compellet. Lib. II. in Rufin. 369.

Nomine quemque vocans, natosque patresque reverſis
Nuntiat incolumes.

quod Virgilianum hemiſtichium Aeneid. XI. 730.

——— *variis inſtigat vocibus alas,*
Nomine quemque vocans.

& XII. Aen. 758.

——— *Rutilos ſimul increpat omnes,*
Nomine quemque vocans. notumque efflagitat enſem.

noſter Lib. II. de Stilich. 153.

——— *& nomine quemque*
Compellas, clari, ſub te quod geſſerit olim,
Admonitor facti.

Valerius Flacc. Lib. IV. 648.

Hortatur, ſupplexque manus intendit Jăſon
Nomine quemque premens.

Silius Lib. I. 455.

Monſtrabat furibundus iter, cunctosque ciebat
Nomine.

HEINS. ſed ex adductis locis legi debet *nomine*, ſcilicet ſuos, *ciet. nomina* Vicetin. *cum precibus fletuque* editiones priſcae.

257. *Parcentibus*] *parentibus* Voſſ. a m. pr. *pereuntibus* Jun.

259. *Cybeleïa*] Scaliger ſenior Lib. V. Poëtic. haec ait accedere ad lucem Virgilianam, directis metaphoris. CLAVER.

260. *Aera*] *ora* Jun. *revocare feroces* Idem. comparationem vero hanc ſumſit ex Lucano Lib. IX. 284. ubi tamen melior eventus, & ubi *Phrygium aes* vocat, quod hic *Cybeleïum*. *Cybellea* Parm. BURM.

261. *Tinnitu conatur*] *conatus* cum Tholoſ. HEINS.

262. *Deſcivere*] *Deſtituere* Jun. Oxon. *exactus* Oxon. mox, *oblita tenebrae* Jun. Oxon.

266. *Frena dolor notasque*] τό *que* delent ſcripti. HEINS.

267. *Adſpicit*] *Adſpicis* Oxon. mox idem cum alio *praeſenti*.

269. *tum murmure*] ita Oxon. Lovan. *tunc* Jun. Wolf. Leid. duo. *tum* Heinſius edidit, non monito lectore.

270. *Protento*] *pro tanto* Oxon. Voſſ. *pertento* Oxon. prior. Heinſius corrigebat olim, *praetento*. vid. IV. Conſ. Hon. 330. pro *conto*, *compto* Jun. *cunto* Leid.

Inridens ſcopulos: nunc deſolatus & exſpes
Debita pulſato reddit ſpectacula monti.
Tunc ſic Auſonium reſpectans aethera fatur:
Heu regio funeſta Getis! heu terra ſiniſtris
Auguriis calcata mihi! ſatiare nocentum
Cladibus, & tandem noſtris inflectere poenis!
En ego, qui toto ſublimior orbe ferebar,
Ante tuum felix aditum, ceu legibus exſul,
Addictusque reus, flatu propiore ſequentum
Terga premor. quae prima miſer, quae funera dictis
Poſteriora querar? non me Pollentia tantum
Nec captae cruciaſtis opes. hoc aſpera fati
Sors tulerit, Martisque vices. non funditus armis
Concideram: ſtipatus adhuc, equitumque catervis
Integer, ad montes reliquo cum robore ceſſi,
Quos Apenninum perhibent. hunc eſſe ferebat
Incola, qui Siculum porrectus adusque Pelorum
Finibus ab Ligurum populos complectitur omnes
Italiae, geminumque latus ſtringentia longe
Utraque perpetuo diſcriminat aequora tractu.
Huc ego continuum ſi per juga tendere curſum,
Ut prior iratae fuerat ſententia menti,

Jam

271. *Exſpes*] *expers* Oxon. edd. Vicet. & Parm. *amens* cod. Barth. pro *irridens* Colin. *illidens ſcopulos.*

273. *Auſonium*] *Aonium* Jun. *deſpectans* Wolf.

275. *Satiare*] Cujacius ex hoc loco libens ita emendaſſet Horatii locum (Lib. 1. od. 2. 37.) *Heu nimis longo ſatiare ludo.* vel, *Heu minus longo ſatiate ludo.* ex alio verſu in Rufin.

Numina Romanis nondum ſatiata ruinis.

quaſi diceret Horatius, *minus ſatiate.* nulla ſane gratia in illo Sapphico, ut effertur hodie, quam unius literulae mutatio queat reddere. CLAVER. *ſatiata* Leid.

277. *Toto*] *tanto* Putean. & Ambroſ. unus. *orbe ſatebar* Lovan.

278. *Ceu*] *ſeu* Vicetin.

279. *Addictusque*] *adductusque* Jun. *propiore frequentum* Lovan. mox, *quae flumina dictis* Oxon. *querar* etiam Jun. & Oxon. non *queror.*

281. *Non me*] *nec me* edd. veteres. & mox, *haec aſpera. cruciaſtis* edd. Vicet. & Parm.

282. *Cruciatis*] *cruciaſtis* rectius libri. pro *captae* male *raptae* Raphel. mox lego, *Fors tulerit*, vel ſine libris. HEINS.

283. *Martisque vices*] *Martis miſces* Jun.

285. *Robore*] *corpore* Voſſ. *ad monitus* Lovan.

286. *Apenninum*] *Appennini* Lovan.

288. *Finibus ad Ligurum*] Ex veteri libro primus repoſui *Finibus a Ligurum.* item & poſt aliquot, *fama majore*, pro *meliore.* DELR. *ab Ligurum* prim. Vatic. quomodo Raphelengius & Barthius ex conjectura. reliqui, *a Ligurum.* vulgo, *ad Ligurum. complectitur* etiam libri omnes. *Finibus ab Liguris* Oiſellanus. HEINS. *Alligerum* Jun. Oxon. *finibus ad Liguris* Wolf.

290. *Diſcriminat aequora*] *diſterminat* duo Vaticani, & unus Petav. quod placet. ita & libri veteres Lib. 1. in Rufin. 175. HEINS. vide ad Gigant. vs. 74. & eadem varietas apud Liv. XXI. IV. 5. pro *tractu*, *tactu* Leid. BURM.

291. *Hunc ego continuum*] Variant ſcripti. vera lectio *Huc.* quomodo unus Pulmanni & ſeptem e noſtris. *Haec* ex conjectura Raphelengius. unus etiam Ambroſ. *continuo curſu.* ſed male. ſic *fugam tendere* paulo poſt v. 320. in Rottendorphiano, *Hinc ego*, quo & multi veteres adludunt, in quibus *Hic.* HEINS. *Hic* Vicet. & Parm. eadem varietas apud Virgil. II. Aen. 321. *curſuque amens ad litora tendit.*

ubi

Jam deſperata valuiſſem luce; quid ultra?
Omnibus oppeterem fama majore peruſtis:
Et certe moriens propius te, Roma, viderem:
Ipſaque per cultas ſegetes mors noſtra ſecuto
Victori damnoſa foret. ſed pignora nobis
Romanus, caraſque nurus, praedamque, tenebat:
Hoc magis exertum raperem ſuccinctior agmen.
Heu! quibus inſidiis, qua me circumdedit arte
Fatalis ſemper Stilichon! dum parcere fingit,
Retudit hoſtiles animos, bellumque remenſo
Evaluit transferre Pado. pro foedera ſaevo
Deteriora jugo! tunc vis extincta Getarum:
Tunc mihi, tunc letum pepigi. violentior armis
Omnibus expugnat noſtram clementia gentem.
Mars gravior ſub pace latet: capiorque viciſſim
Fraudibus ipſe meis. quis jam ſolatia feſſo
Conſiliumve ferat? ſocius ſuſpectior hoſte.
Atque utinam cunctos licuiſſet perdere bello!
Nam quisquis duro cecidit certamine, numquam
Deſinit eſſe meus. melius mucrone perirent,

An-

ubi alii codices, *curſumque.* ubi vide quae diximus, & ad Ovid. II. Met. 547. BURM.

293. *Jam deſperata voluiſſem*] Immo *valuiſſem* cum eodem Ambroſ. uno Petav. ſec. Vatic. & Farneſiano. deinde *majore*, non *meliore*, ſcripti. pro *omnibus peruſtis* Oiſelianus & Palatinus pro diverſa lectione, *peremptis.* ſchedae Gudianae, *majore perillis.* HEINS. Scaliger corrigebat, *flamma majore peruſtis.* apud Lucan. Lib. I. 40. *famae majoris amnis.* ubi *melioris* etiam Oiſelianus. Ovid. IV. ex Pont. XVI. 3. *Famaque poſt cineres major venit.* & paſſim has voces confundi vidimus ad Nemeſ. Cyneg 63. pro *oppeterem*, *appeterent* Jun. Oxon. male. vide ad Phaedr. III. 16. BURM.

297. *Pignora nobis*] *pignora noſtra* Voſſ. *non ſunt* Jun. Oxon.

299. *Exertum*] ſic omnes, excepto uno veteri libro, in cujus quidem contextu, *excitum*, ſed in margine correctum, *exertum.* DELR.

302. *Rettulit hoſtiles animos*] *Rettudit* vere octo libri, cum ſchedis Gudianis, quod & Barthio in mentem venit. ſed curis ſecundis perperam damnaſſe viſus eſt, cum ejus illic conjecturae non meminerit. alii aliter. *Feralis* etiam *Stilicho* Palatin. & ſchedae Gudianae *per foedera.* HEINS. Duo libri, *Contudit.* unus, *Reppulit.* duo alii, *Extulit.* unus *Excuſſit.* & ita ed. Vicetin. Pulmanni unus, *Pertulit* pro *Perculit.* Voſſ. *Retudit*, vel *Contudit. reccudit* Wolf. a m. prim. vide ad IV. Conſ. Hon. 627. diſtinguere etiam poſt *Retudit* malebat Heinſius. mihi *Extulit* prae omnibus adridet. BURM.

Remenſo] *retonſo* Jun. Oxon. ſed & *Nilo remenſo* Epiſt. ad Seren. 13. Virgil. II. Aen. 181. *pelagoque remenſo Inproviſi aderunt. per foedera* Oxon. Leid. BURM.

305. *Tunc mihi*] *Te mihi cum* Jun. Oxon. duo. *Tum tibi tum* Leid. ſed editiones Aldi, Iſingr. & aliae aliter diſtinguunt. *letum pepigi violentior armis Omnibus.*

307. *Capiorque*] *captorque* Jun. nihil muta. Flor. Lib. III. I. *fortuna ceſſit, ut Rex fraude praecipuus fraude caperetur.* mox, *ſolatia moeſto* Leid. BURM.

309. *Conſiliumve ferat ſociis*] Vetus liber, *ſocius*, tunc ſic interpunge, *ferat? ſocius ſuſpectior hoſte.* DELR. *dabit* primus Vatic. aliique multi. pro *ferat.* Iidem mox, *O utinam*, non, *Atque utinam.* HEINS. *feret* Lovan. *ferat ſociis ſuſpectior hoſte* Parm. Junt. Ald. Iſingr.

312. *Deſinit eſſe meus*] Hoc Juſtinianus credidit, dum ſcripſit eos, qui pro Republica cadunt, in perpetuum per gloriam vivere. §. *filii autem* Inſt. de Excus. tut. vel curat. DELR. *Deſinit* plerique, non *Deſinet.* quinque *Deſiit.* vulgata ſcriptura proba eſt.

Au-

Auferretque mihi luctu leviore ſodales
Victa manus, quam laeſa fides. nulluſne clientum
Permanet? offenſi comites: odere propinqui.
Quid moror inviſam lucem? qua ſede recondam
Naufragii fragmenta mei? quaeve arva requiram,
In quibus haud umquam Stilichon, nimiumque potentis
Italiae noſtras nomen circumſonet aures?
Haec memorans inſtante fugam Stilichone tetendit,
Expertas horrens Aquilas. comitatur euntem
Pallor, & atra Fames, & ſaucia lividus ora
Luctus, & inferno ſtridentes agmine Morbi.
Luſtralem ſic rite facem, cui lumen odorum
Sulphure coeruleo nigroque bitumine fumat,
Circum membra rotat doctus purganda ſacerdos,
Rore pio ſpargens, & dira fugantibus herbis
Numina, purificumque Jovem Triviamque precatus,

Trans

Auctor Elegiae in obitum Maecenatis;

Nec tibi qui moritur, deſinit eſſe tuus.

paullo ante, *Atque utinam meritos*, non *cunctos*, Helmaeſtadienſis. HEINS. In priori editione Heinſius conjecerat, *nusquam Deſiit eſſe meus. meritos* etiam Wolf. *multos* Jun.

313. *Luctu*] *lucta & unta manus* Jun.

314. *Laeſa fides*] *nulla fides* Oxon. *laſſa fides* Lovan. unde Heinſius olim *lapſa* volebat, ut apud Ovid. II. Epiſt. 102.

Ut tua ſit ſolo tempore lapſa fides.

ubi etiam variant codices. Stat. III. Silv. v. 3. *Non metuo ne laeſa fides.* Virgil. XII. Aen. 496. *laeſum foedus.* Ovid. XIV. Met. 380.

Nec Venere externa ſocialia foedera laedam.

nulluſque Vicet. & Parm. BURM.

315. *Infenſi comites*] *Offenſi* in noſtris. HEINS. ita Wolf. & edd. Vicet. & Parm.

316. *Inviſam*] *invitam* Jun. Oxon.

317. *Arva*] *arma* Lovan. mox pro *haud*, *hunc* Wolf.

319. *Circumſonat aures*] *circumſonet* cum plerisque. HEINS. ita edd. Vicet. & Parm.

320. *Tetendit*] Non amplector unius veteris libri *retundit*. DELR. *recedit* vel *tetendit* Oxon. Barthii codex, *recundit*. ille ſuſpicabatur *retexit*, *retendit* Parm. ſed *fugam tetendit* unice verum.

324. *Luſtralem ſic triſte facem*] *ſic rite* prim. Vatic. Oiſel. & quatuor alii cum ſchedis Gudianis. optime. Val. Flacc. III. 445. in deſcriptione luſtralis ſacri, *Rite locat quercus.* miror virum ſummum Iſaacum Caſaubonum, qui ad Theophraſti Characteres περὶ δεισιδαιμονίας multa erudite, ut ſolet, de luſtrationibus congeſſit, hoc etiam loco adducto, nihil de mendo ſuſpicatum eſſe. ſed Barthio minus ignoſcendum, qui cum hanc ſcripturam in Claveriana editione repeeriſſet, ex vetuſtis membranis haud dubie depromtam, vulgatam tamen lectionem mordicus arripuit. HEINS. Adſcripſerat & locum Statii Lib. II. 737. *Actaeas tibi rite faces* &c. *quum lumen* Vicet.

326. *Rotat*] *rotae* Vicet. & Parm.

328. *Numina terrificumque Jovem*] Scripti multi, *turificum*. duo, *turrificum*. Putabam olim, *luſtrificum*. ut apud Valer. Flacc. III. 448. *Atque ita luſtrifico cantu vocat.* ſed Lucenſ. Gyrald. prim. Vatic. & duo alii, *purificum*. vere. hinc & *purificare* in luſtralibus ſacris. Plinius Lib. X. cap. 41. *Villaribus gallinis & religio ineſt. Inhorreſcunt edito ovo, excutiuntque ſeſe & circumactae purificant, ac feſtuca aliqua ſeſe & ova luſtrant. Jupiter purificus* idem qui Graecis Καθάρσιος. cujus Herodotus & Pauſanias meminerunt. In Actis Apoſtolorum cap. X. vs. 15. *Quod Deus purificavit, tu commune ne dixeris.* Martialis Praefat. Lib. VIII. *Meminerit non niſi religioſa purificatione luſtratos accedere ad templa debere.* ſic ſcribe. Auctor Queroli in Praefat. *Paraſitus magus domum purificat & puram facit.* & *puram facit* interpretamentum eſt alterius perperam illic inculcatum. & mox, *Nullam umquam domum ſic purificatam retineo.* Apulej. Metam. XI. *Alacer exſurgo, meque protinus purificandi ſtudio lavacro marino trado.* libr. XII. *navem puriſſime purificatam Deae nuncupavere.* apud Plautum

Trans caput averſis manibus jaculatur in Auſtrum
Secum rapturas cantata piacula taedas.
  Acrior interea viſendi Principis ardor
Accendit cum plebe Patres, & ſaepe negatum
Flagitat adventum. nec tali publica vota
Conſenſu tradunt atavi caluiſſe per Urbem,
Dacica bellipotens quum fregerat Ulpius arma,
Atque indignantes in jura redegerat Arctos,
Quum faſces cinxere Hypanin, mirataque leges
Romanum ſtupuit Maeotia terra tribunal.
  Nec tantis patriae ſtudiis ad templa vocatus
Clemens, Marce, redis; quum gentibus undique cinctam
Exuit Heſperiam paribus Fortuna periclis.
Laus ibi nulla ducum: nam flammeus imber in hoſtem
Decidit. hunc dorſo trepidum fumante ferebat
Ambuſtus ſonipes: hic tabeſcente ſolutus
Subſidit galea, liquefactaque fulgure cuſpis

Can-

tum Amphytruone *Jovis prodigialis* ſit mentio: Act. II. Scen. II. 107.

Sed mulier poſtquam experrecta eſt, prodigiali Jovi
Aut mola ſalſa hodie, aut ture comprecatam oportuit.

quod Turnebus in Adverſariis Lib. VII. cap. XX. & Lambinus ad hunc locum recte interpretantur pro *depulſore prodigiorum.* ἀποτροπαίῳ, τερασίῳ. mox, *averſis* cum ſcriptis & Raphelengio, non *adverſis*, legendum. HEINS.

329. *Trans caput averſus*] Ex Virgilii Pharmaceutria: *Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fluenti, Transque caput jace: ne reſpexeris.* Nemeſianus etiam in Eclogis: *cineresque averſa effudit in amnem.* DELR.

Averſus] Vicetin. *averſis.* MS. meus autem *adverſis.* DELR. *averſus* Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. *adverſus* Voſſ. *in Auſtrum* vel *Hiſtrum* Oxon. *in altum* libri Barthiani.

330. *Rapturas*] *rupturas* marg. Iſingr. *captata* Wolf.

335. *Fregerat*] & *redegerat* Raphel. quod ſcripti multi confirmant, ut & prim. Vatic. non *fregerit* & *redegerit.* pro *Dacica* primae editiones & quidam ſcripti, *Dacia.* ſic *Parthia* pro *Parthica*, *Pharſalia* pro *Pharſalica.* & ſimilia. HEINS. *Dacia* eſt demum in edd. Juntae, Aldi, Colinei, & Gryphii.

337. *Quum cinxere faces Hypanim*] Maximopere mihi placet veteris libri lectio, quae haec eſt, *Cum faſces cinxere.* DELR. Recte cum ſcriptis Barthius, *cinxere.* deinde *Maeotia* pro *Maeotica* libri quinque cum primo Vaticano. bene. jam alibi dictum. HEINS. ad II. in Eutrop. 334. *cum faſces cinxere* Wolf. *Hypanum* ed. Vicet. *Hypanium* Parm.

338. *Stupuit*] Vetus liber, *tribuit*, ut tribunal indicetur confectum ex ceſpitibus, aggeribusque Maeoticis fuiſſe, quod & hiſtoriae & menti ſcriptoris tam eſt conſentaneum, quam quod maxime. DELR.

339. *Nec*] *Non* editiones veteres. *de tantis* Wolf. *ad bella* Leid.

340. *Marce*] M. Antoninus Imp. teſte Xiphilino, Quados ope legionis ex eventu Κεραυνοβόλου ſeu *Fulminatricis*, profligavit. Hoc vero Claudianus non adſerit magicis artibus effectum, ſed Ducis optimi pietate. Livius, *Omnia proſpera evenitunt colentibus Deos, adverſa ſpernentibus.* vide Delr. CLAVER. *undique cunctam* Wolf.

342. *Ibi*] *tibi* Leid. & Wolf. *ubi* Junſan. *in hoſtes* Voſſ. duo. *jam fl. i. i. h. Occidit* Jun.

343. *Flammante*] prim. Vatic. & Iſingr. *fumante*, quod ſecutus fruſtra Raphelengius. apud Stat. Theb. VI. 472. *Cornipedum flammata ſitis.* HEINS. Sed apud Statium alia res eſt, qui & Lib. IV. 735. *flammatum pecus* dixit. & VIII. 309. *flammantur in hoſtem Cornipedes.* ſed hic fulmine ambuſtus ſonipes fumante dorſo ferebat equitem. ut apud Lucan. VII. 160. in ſimili caſu:

Aetherioque nocens fumavit ſulfure ferrum.

praeceſſit etiam *flammeus*, ideoque ingrata repetitio cognati verbi. de verbo *flammare* vide ad Ovid. XIII. Met. 421. ubi aptiora loca videbit, qui hic *flammante* retinere velit. praeterea *denſo tepidum* Wolf. BURM.

345. *Subſedit*] *ſubſidit* cum undecim ſcriptis. HEINS.

Li-

Canduit, & ſubitis fluxere vaporibus enſes.
Tum contenta polo mortalis neſcia teli
Pugna fuit. Chaldaea mago ſeu carmina ritu
Armavere Deos: ſeu (quod reor) omne Tonantis
Obſequium Marci mores potuere mereri.
Nunc quoque praeſidium Latio non deeſſet Olympi,
Deficeret ſi noſtra manus. ſed providus aether
Noluit humano titulos auferre labori:
Ne tibi jam, Princeps, ſoceri ſudore paratam,
Quam meruit virtus, ambirent fulmina laurum.
Jam toties miſſi proceres reſponſa morandi
Retulerant, donec differri longius orbis
Communes non paſſa preces penetralibus altis
Proſiluit, vultusque palam confeſſa coruſcos
Inpulit ipſa ſuis cunctantem Roma querelis.
Diſſimulata diu triſtes in amore repulſas
Veſtra parens, Auguſte, queror. quonam usque tenebit
Praelatus mea vota Ligus? vetitumque propinqua

Lu-

Liquefactaque] *liquefacta* Jun. Oxon. qui & *fulgura* habebat.

347. *Contenta*] *contempta ſolo* Jun. Oxon. *concepta polo* Lovan.

348. *Chaldaea mago ſeu*] Ain' Claudi: eam victoriam magicis auxiliis Marcum conſecutum? atqui longe aliud tradit Xiphilinus: Marci videlicet rogatis Fulminatricem legionem (conſtabat ea autem militibus Melitenis Chriſtum colentibus) a D. O. M. precibus obtinuiſſe, ut Quadi fulmine perirent, Romani vero largis imbribus reficerentur. imo quo prorſus & tu, &, quem ſecutus videris, Coccejus Dio falſi convincimini, ipſa Marci epiſtola ad Senatum ea de re miſſa, hoc ipſum affirmat. adducitur ejus exemplar a D. Juſtino Martyre poſt Apologiam ſecundam. DELR.

350. *Marci*] *Marte* Colin. & aliae editiones, ut v. 340.

351. *Praeſidium*] *ſubſidium* Vatic. & mox, *veſtra manus* unus Ambroſ. HEINS. *non deſit* Jun. Oxon.

353. *Humano*] *humanos* Lovan. mox pro *ſudore*, *virtute* Wolf. ex gloſſa.

355. *Ambirent fulmina laurum*] Vetus liber, & Vicetin. *ambirent*. DELR. Quidam, *vulnera*. puto, *fulgura*. HEINS. *flumina* Leid. *ambiret* Junt. Iſingr. Gryph. Colin.

356. *Morandi*] Heinſius volebat, *moranti*. *promiſſa morandi* Voſſ. *Attulerant* Oxon.

357. *Differri longius Urbis Communes non paſſa preces*] Aſſentior Barthio curis ſecundis reponenti, *orbis*. agitur enim de ipſa Roma. naevus hic antiquis membranis pertinaciter inhaeret, niſi quod *urbem* in nonnullis. mox *Proſiluit*, non *Proſilit*, meliores. HEINS. *urbi communes* Lovan.

359. *Vultuque palam confeſſa coruſco*] MS. & veteres excuſi. *vultusque p. c. coruſcos*. nec eſt temere ab hac ſcriptura diſcedendum. DELR. *vultu coruſco* edd. Ald. & Iſingr.

361. *Diſſimulata diu*] Hic verſus aberat a veteri codice, neque agnoſcere potui. CLAVER.

362. *Auguſte. queror*] *precor* Oxon. Reg. & tert. Vatic. quod placet. mox, *diſcernens* pro *decernens* cum ſcriptis & Raphelengio. HEINS. *feror* pro *precor* Jun.

363. *Ligur*] Revennam intellige, quam vult Poëta ſitam eſſe in Liguria, aut ejus finibus (niſi Mediolanum velis) proximam, cum Plinius in Boiis ſtatuat. hanc urbem Roma derelicta coluit Honorius, nec adduci potuit ullis precibus Senatus & Populi Romani, ut eam reviſeret: quamvis, Gildone fuſo, quinque annis ante ſperatus fuerit, ac ei triumphalis currus, & Arcus Honorianus deſtinatus. Sane aut reſpectu ſedis Apoſtolicae ita ſe ſubduxit, aut Stilichonis, ipſi alioqui addictiſſimi, cauſa. Is enim ſua virtute militari, & ſpecie verenda inſigni popularitate mixta, civium prope omnium mentes inretiverat, adeo ut prae ſocero non magna eſſet generi majeſtas, quod ſane mihi injicit ſcrupulum de Stilichone, non quod vivo Honorio

quid-

Luce frui, ſpatiis diſcernens gaudia parvis,
Torquebit Rubicon vicino nomine Thybrin?
Nonne ſemel ſpreviſſe ſat eſt, quum reddita bellis
Africa venturi luſit ſpe Principis Urbem?
Nec duras tantis precibus permovimus aures?
Aſt ego frenabam geminos, quibus altior ires,
Electi candoris equos, & nominis arcum
Jam molita tui, per quem radiante decorus
Ingrederere toga, pugnae monumenta dicabam,
Defenſam titulo Libyam teſtata perenni.
Jamque parabantur pompae ſimulacra futurae
Tarpejo ſpectanda Jovi, caelata metallo
Claſſis ut auratum ſulcaret remige fluctum,
Ut Maſſyla tuos anteirent oppida currus,
Palladiaque comas innexus arundine Triton
Edomitis veheretur aquis, & in aere trementem
Succinctae famulum ferrent Atlanta cohortes.
Ipſe Jugurthinam ſubiturus carcere poenam
Praeberet fera colla jugo, vi captus & armis,
Non Bocchi Sullaeque dolis. ſed prima remitto.
Num praeſens etiam Getici me laurea belli

385. De-

quidquam auſurus fuerit, ſed quia nimium turgida vela non contrahebat, gliſcente in dies auctoritate. Claver. *Ligus* Lucenſ. prim. Vatic. & unus Ambroſ. ut *Vane Ligus* Maroni xi. 715. *Ligus ora* Perſio Sat. vi. 6. & Silio *pernix Ligus*. ſic & alii. Heins. Mediolanum Barthius intelligit.

364. *Spatiis decernens*] Id auctoribus ſuis relinquo, legens cum MS. & vet. German. *diſcernens*. Delr. *gaudia primis* Jun. Oxon.

366. *Nonne ſemel*] *ſimul* Jun. Oxon. *ſatis* Lovan. Wolf. qui & *credita*. *ſpe luſit* editiones priores. hic verſus deeſt Vicetinae editioni.

368. *Nec*] *Ne* Oxon. *pervovimus* Leid. *promovimus* Lovan.

369. *Geminos*] *geminis* Oxon. *altius* Voſſ.

372. *Dicabam*] *ferebam* Iſingr. Lucenſ. *docebam*. prior Moreti, *parabam*, ut ſaepe noſter, ſed nil mutandum. ſic in Priapejis Epigr. iv. ſcribendum:

Obſcoenas rigido deo tabellas
Dicans ex Elephantidos libellis
Dat donum Lalage, rogatque tentet
Si pictas opus edat ad tabellas.

Ducens perperam nunc legitur in vulgatis exemplaribus. Heins. Sic apud Samon. cap. xxii.

At nos pauperibus praecepta feramus amica.

in ſcriptis & editis quibusdam eſt *dicamus*. *pugnae* Parm. Vicet.

373. *Titulo*] Vide ſupra in Gild. ubi inſcriptio, de qua hic agitur. Claver.

376. *Auratos*] Vetus liber, *auratum ſulcaret remige fluctum*. Delr. *auratum fluctum* plerique cum primo Vaticano. duo, *auratum pontum*. mox pro *equis*, prim. Vatic. *aquis*, & quindecim alii. recte. nam de Tritone palude intelligendum. malo etiam *trementi*, quam *trementem*. ut infra Epigr. de Piis fratribus vs. 12.

Fuſus in attonito palluit ore tremor.

apud Silium Lib. i. *Stat marmore moeſto Effigies*, non *moeſta*, codex optimus. Heins. *auratum fluctum* Wolf.

377. *Anteirent*] *ambirent* Jun. Oxon.

379. *Edomitis*] *Edomitus* Oxon. *Et domitis* Parm.

381. *Subiturus*] *paſſurus* Wolf.

382. *Vi captus*] *ni captus* Vicetin.

383. *Non Bocchi*] *Nec* Voſſ. & edd. veteres. *Sullaeve* plurimi ſcripti & editi.

384. *Num praeſens*] Sic bene ex conjectura Raphelengius. confirmat primus Vaticanus. Heins. Alii, *Nunc*, *Non*, vel *Nec*.

386.

Declinare poteſt? ſedeſne capacior ulla
Tantae laudis erit? tua te benefacta morantem
Conveniunt, meritisque ſuis obnoxia virtus,
Quos ſervavit, amat. jam flaveſcentia centum
Meſſibus aeſtivae detondent Gargara falces:
Spectatosque iterum nulli celebrantia ludos
Circumflexa rapit centenus ſecula Conſul.
His annis, qui luſtra mihi bis dena recenſent,
Noſtra ter Auguſtos intra pomaeria vidi,
Temporibus variis: eadem ſed cauſſa tropaeis
Civilis diſſenſus erat. venere ſuperbi,
Scilicet ut Latio reſperſos ſanguine currus
Adſpicerem? quisquamne piae laetanda parenti
Natorum lamenta putet? periere tyranni,
Sed nobis periere tamen. quum Gallica vulgo
Proelia jactaret, tacuit Pharſalia, Caeſar.
Namque inter ſocias acies cognataque ſigna
Ut vinci miſerum, numquam viciſſe decorum eſt.
Reſtituat priſcum per te jam gloria morem
Verior, & fructum ſincerae laudis ab hoſte
Deſuetum jam redde mihi, juſtisque furoris

Exter-

386. *Erit*] *erat* Oxon.

387. *Meritisque ſuis*] *tuis* Iſingr. & tres alii. neſcio an jure damnatum a Barthio. mox, *Quos ſervavit*, non *Quod*, prim. & tert. Vatic. excerpta Pomponiana, & nonnulii alii. bene. codex Regius, *Quem.* unus Medic. *Quam.* ut ſe ipſam Roma deſignet. argute. HEINS.

388. *Quos*] Verſum hunc ignorabant Junian. & Oxon.

390. *Spectatosque iterum nulli*] Alludit ad id quod praeco praedicabat: *Venite ad ludos, quos nemo mortalium vidit neque viſurus* &c. ſingulis enim ſeculis celebrabantur. DELR. malo, *Spectandosque* cum uno Mediceo. HEINS. *Spectatos iterum* Oxon.

Ludos] Seculares ſcilicet, de quibus Zoſimus, harum rerum ſcientiſſimus, multa haud vulgaria; ſed profanus eſt nimis, cum ait Romanum imperium collapſum eo praecipue, quod Sacra illa ſint deſita. vide ipſius oracula; ſed malim conſulere Tertullianum, qui haec etiam callebat myſteria. CLAVER.

391. *Circumflexa*] in Juniano & Oxon. erat, *Chiron flexa.*

392. *His annis*] Deerat hic verſus Jun. & Oxon.

393. *Intra*] *inter* Jun. & Leid. Vicet. *vidit* Wolf. mox, *cepta trophaeis* Jun. Oxon. & *civilis ſuccenſus* Jun. duo Oxon. *ſucceſſus* Leid. & decem alii. *defenſus*, unus. *diſceſſus* alius.

394. *Tropaei*] *tropaeis* rectius cum uno Mediceo. HEINS. *triumphi* Wolf.

397. *Laetanda parenti*] *laudata* ſchedae Gudianae. HEINS. *lactanda* Oxon. unde Heinſius faciebat olim, *jactanda.* ſed ſequitur *jactaret.* vide ad Suet. Tiber. LXXV. BURM.

398. *Favere tyrannis*] prim. Vatic. Oiſel. & alter Moreti, *periere tyranni.* etiam Pricaeanus a manu ſecunda. quod verum puto. praeterea *putet* pro *putat* cum ſcriptis quibusdam. HEINS.

400. *Pharſalica Caeſar*] Vetus liber & Vicet. *Pharſalia.* DELR. *Pharſalia* meliores, ut Nupt. Hon. 291. *Pharſalia rura Pervolat.* & apud Catull. *Pharſalia tecta frequentant.* HEINS. Ita & Parm. vide I. de Rapt. 17.

405. *Deſuetum*] *Deſuetae* plerique. bene. mox pro, *ſumptisque* Lucenſ. & Gyrald. *fultosque.* probe. & tum malim, *fontesque* paullo poſt. Verius tamen primus Vaticanus & pro diverſa lectione tertius ejusdem Bibliothecae, ac Pricaeanus cum Oiſeliano, *juſtisque furoris Externi ſpoliis.* bell. Gildon. 429. *juſto magnoque triumpho Civiles abolete notas.* HEINS. *deſuetae* Wolf. *ſuetisque furoris* cod. Moreti. Ego *deſuetum*, quod

Externi ſpoliis ſontes abſolve triumphos.
Quem, precor, ad finem laribus ſejuncta poteſtas
Exſulat, imperiumque ſuis a ſedibus errat?
Cur mea, quae cunctis tribuere Palatia nomen,
Neglecto ſqualent ſenio? nec creditur orbis
Illinc poſſe regi? medium non deſerit umquam
Coeli Phoebus iter, radiis tamen omnia luſtrat.
Segnius an veteres Hiſtrum Rhenumque tenebant,
Qui noſtram coluere domum? leviusne tremebant
Tigris & Euphrates, quum foedera Medus & Indus
Hinc peteret, pacemque mea ſperaret ab arce?
Hîc illi manſere viri, quos mutua virtus
Legit, & in nomen Romanis rebus adoptans
Judicio pulchram ſeriem, non ſanguine, dixit.
Hic proles atavum deducens Aelia Nervam,
Tranquillique Pii, bellatoreſque Severi.
Hoc civis dignare forum, conſpectaque dudum

Ora

quod Parm. Junt. Ald. & aliae habent, praetuli, ne *fructum* ſuo fraudarem epitheto, & duplici onerarem τὸ *laudis*, & in eo Poëtae conſuetudinem me ſervaſſe puto. *juſtis* vero probo, propter *abſolve.* de quo vid. ad Sereu. Samon. cap. xxv. & Lucan. II. 250. Burm.

407. *Quem precor*] *quem prior* Oxon. *affinem* Leid.

411. *Illic poſſe regi*] MS. & vet. German. *illinc.* Delr. *Illinc* prim. Vatic. Iſingr. & ſedecim alii. quomodo Barthius conjecit. Heins. *orbi* etiam Jun. Oxon.

Non deſerit] *non baeſerit* Oxon.

413. *Tenebant*] *tenebat* Vicetin. *tumebant* Jun.

414. *Noſtram coluere domum*] *noſtrum c. larem* Lovan.

Leviusne timebant] *tremebant* optimus Ambroſianus. Heins. *meliusne* Oxon. Wolff. *leviusve* Leid. *meliusve* Leid. alter.

416. *Peteret*] *peterent* Jun. Oxon.

418. *Adoptans*] *adaptans* Lovan. *adeptans* Oxon. *in nomen* explicat Barthius conſulatum, eumque ſequitur Pariſinus interpres. Sed puto de Imperatoribus agi. qui nullos cum haberent heredes, in nomen & familiam adoptaverunt iisdem virtutibus conſpicuos, quibus ipſi erant. adoptabant autem *Romanis rebus*, id eſt imperio, ut Auguſtus jactavit ſe Tiberium Reipublicae cauſſa adoptaſſe. Suet. Tiber. xxi. & hinc non ducta ſeries Caeſarum ſanguine, id eſt hereditaria, ſed judicio, adoptantis ſcilicet. quod exemplis Nervae, Pii, & Severi inluſtrat Claudianus. Burm.

420. *Aelia proles*] Deſignat Hadrianum laudatiſſimum Imperatorem, ſed & Flaccilla Theodoſii uxor id nominis habuit. Claver.

421. *Tranquillique pii*] Lipſius ad Panegyricum Plinii, *Tranquillique, Pii.* ſed perperam. quod & Barthius vidit. paulo ante pro *mutua virtus*, tres ſcripti, *muncia.* Forte, *unica virtus.* Heins.

422. *Hic civis*] *Hoc* ſcripti plerique & Barthius. *Hunc chorum* prim. Vatic. Oiſelianus, & pro diverſa lectione Pricaeanus. vere. *chorum* vocat Caeſares paulo ante nominatos. Ne dedignare, inquit, imitari hunc chorum. ſic Epiſtola ad Serenam:

——— me jungeret auſpex
Purpura, me ſancto cingeret aula choro.

ut illic caſtigandum. & Praefatione hujus Poëmatii:

Utque favet ſomnus, plaudebant numina dictis,
Et circumfuſi ſacra corona chori.

pro *ſub mente* Lucenſ. & duodecim alii *ut*, probe. primus Vatic. *ſu*, & emendatum *ſub.* idem cum aliis nonnullis, *priorum*, non *priorem.* Heins. *Hoc, civis, dignare forum* Voſſ. duo. marg. Iſingr. quod mihi magis adridet, & *civi* potius convenit *forum*, quam chorus ille priorum Caeſarum. & certe adulatio eſſet inpudentiſſima, ſi Honorius dignaretur chorum tam laudabilium Imperatorum, quibus ipſe minime fuit conparandus: quamquam ſcio Poëtam noſtrum turpiter ſaepe blandiri. ſed vox *civis* & *ora refer*, flagitant *forum*, quod, ut incola urbis debebat inſpectu ſuo dignari. pompa etiam per forum omnis duci conſueverat. Burm.

 425. *Ju-*

Ora refer, pompam recolens ut mente priorem,
Quem tenero patris comitem ſuſceperat aevo,
Nunc duce cum ſocero juvenem te Thybris adoret.
Orantem medio Princeps ſermone reſovit:
Numquam aliquid fruſtra per me voluiſſe dolebis,
O Dea; nec legum fas eſt occurrere matri.
Sed nec poſt Libyam (falſis ne perge querelis
Incuſare tuos) patriae mandata vocantis
Sprevimus. adveċtae miſſo Stilichone curules,
Ut noſtras tibi, Roma, vices pro Principe Conſul
Inpleret, generoque ſocer. vidiſtis in illo
Me quoque. ſic credit pietas, non ſanguine ſolo,
Sed claris potius factis, experta parentem.
Cuncta quidem centum nequeam perſtringere linguis,
Quae pro me mundoque gerit: ſed ab omnibus unum,
Si famâ necdum patuit, te, Roma, docebo,
Subjectum noſtris oculis, & cujus agendi
Spectator vel cauſſa fui. populator Achivae
Biſtoniaeque plagae, crebris ſucceſſibus amens,
Et ruptas animis ſpirans inmanibus Alpes,
Jam Ligurum trepidis admoverat agmina muris,
Tutior auxilio brumae: quod gentibus illis
Frigore conſuetis favet inclementia coeli:

Meque

425. *Juvenem te*] *comitem te* Lovan. *hunc duce* Oxon. Leid. Voſſ. Jun. *Tygris* Wolff. *adorat* Oxon.

428. *Legum*] Ergo Roma legum mater, non Conſtantinopolis, quae potius noverca, ubi Tribunianus & conſortes operum leges male habitas quaſi jejunio & macie adflixere, quinimo Juſtinianus ipſe Theodoſii magni legum vindicis ſtatuam argenteam quaſi deturbavit, ut ſuam in columna reponeret, quod tamen facinus Barbari poſtea, auctore Gyllio, ulti ſunt; nam Juſtiniani ſtatua una cum columna everſa eſt, utque indigeſta & mutila juris arcana emiſit, ſic ejus monumentum in particulas & fruſta diſſiliit. Claver.

Legum fas eſt occurrere matri] Secundus Vaticanus, *obſtare parenti.* mox, *advectae ſecures*, non *curules*, quinque veteres. Heins. *longum fas eſt* Voſſ. a m. pr. & Jun. mox, *ſed neque* Voſſ. Jun. Oxon.

433. *Generoque ſocer*] *genero ſocerum* Jun. Oxon. duo, Lovan.

434. *Non ſanguine*] *nec* edit. priores. *ſic credat* Vicet. Parm.

437. *Pro me gerit*] *Quae Roma mundoque* Wolff. forte, *Romae. gerat* Voſſ. mox, *necdum patuit* ſcripti plures. & Vicet. *nondum patuit* Ald. Iſingr. *necdum potuit fama* Parmenſ.

440. *Spectator vel cauſſa fuit*] Lege *fui* cum Barthio & ſcriptis. Heins. Ita Ald. & aliae editiones. *fui* Vicet. Parm. vitioſe.

441. *crebris*] *Herebi* Lovan.

442. *Ruptas*] *raptas* Jun. *ſperans* Idem, Oxon. & Lovan. *ſuperans* Leid.

443. *Ligurum trepidis muris*] *Ligurum trepidis ripis* ſchedae Gudianae. Heins.

444. *Quod gentibus illis Frigore conſuetis*] Gens gentem praecedit in bello, ait Vegetius, & plaga coeli non tantum ad robur corporum, ſed etiam animorum facit. vide Paneg. quae dicta Impp. Diocletiano & Maximiano. Claver. Primus Vatic. & Oiſelianus, *quo gentibus illis Sidere conſueti.* optime. *hiberno ſidere* pro tempore, ut apud Virgil. iv. 309.

Quin etiam hiberno moliris ſidere claſſem.

Ovid. ii. Pont. El. iv. *Longa dies brevior brumali ſidere. quo ſidere* etiam quinque ex noſtris. alii quinque, *quod ſidere.* totidem, *quod foedere.* duo, *quo foedere.*

Meque minabatur calcato obſidere vallo,
Spem vano terrore fovens, ſi forte, remotis
Praeſidiis, urguente metu, qua vellet, obirem
Conditione fidem: nec me timor inpulit ullus,
Et duce venturo fretum, memoremque tuorum,
Roma, ducum, quibus haud umquam vel morte parata
Foedus lucis amor pepigit diſpendia famae.
Nox erat: & late ſtellarum more, videbam
Barbaricos ardere focos. jam claſſica primos
Excierant vigiles, gelida quum pulcher ab Arcto
Adventat Stilichon. medius ſed clauſerat hoſtis
Inter me ſocerumque viam, pontemque tenebat,
Addua quo ſciſſas ſpumoſior incitat undas.
Quid faceret? differret iter? diſcrimina nullas
Noſtra dabant adeunda moras. perrumperet agmen?

Sed

foedere. duo itidem, *quo frigore.* vulgo, *quod frigore.* ſupra iv. Conſ. Hon. 30.

Quid rigor aeternus coeli, quid ſidera profunt
Ignotumque fretum?

ſic & illic ſcribendum eſſe monuimus, non *frigora*, & pluribus adſtruxit curis ſecundis, ut video, Barthius. quare miror hoc loco ſui oblitum pro vulgata ſcriptura pugnare. Statius Theb. vii. *Biſtonias ſuper usque domos axemque nivoſi Sideris.* Plinius Paneg. *Cum Danubius ripas gelu jungit, duratusque glacie ingentia tergo bella tranſportat, ferae gentes non telis magis quam ſuo coelo, ſuo ſidere armantur.* Heins. vid. ad Ovid. v. Met. 281. *foedere* Wolff. ego mallem etiam *conſuetis*, cum editionibus omnibus & ſcriptis plurimis. nam ablativum illi verbo poſſe aeque atque *adſuetus*, & *adſueſco*, addi puto. vide ad Ovid. xiii. Met. 554. & ad Quinctil. Declam. cccvi. nec in lectione Heinſii agnoſco ſenſum liquidum; nam conſtruendum eſt, quo ſidere inclementia coeli conſueti favet illis gentibus; ſed planius puto altero modo legi & conſtrui, quod inclementia coeli favet illis gentibus conſuetis *frigore.* nam quod *ſidere* in aliis eſt, ex perpetua fere harum vocum confuſione provenit. vide ad Lucan. vi. 325. & apud Ovidium ſaepe. Burm.

450. *Et duce venturo*] *Hoc duce* contra ſcriptos Raphelengius. Heins.

451. *Morte parata*] id eſt praeſenti. vide ad Lucan. viii. 32. Burm.

453. *Mox & per Latium*] Di boni, quanto elegantius vetus liber, *Nox erat, & late.* Delr Primus, & tertius Vatic. prior Moreti, & prim. Medic. cum Palatino & Pricaeano, *Nox erat, & late.* quomodo Delrius & Schottus (Lib. ii. Obſ. 55.) ex ſuis legunt, & probat Barthius. recte. Valerius Flacc. iii.

Nox erat, & leni canebant aequora ſulco.

ita Virgilius, Naſo, Horatius, aliique frequenter. Heins. vide ad Ovid. iii. Epiſt. 95. *Mox & per Latium* Vicetin.

455. *Vigiles*] *viles* Colin.

456. *Adventat*] *Advenit* Jun. Lovan. Voſſ. Wolff. & multi alii. male, vid. ad Ovid. ix. Met. 145. *adventare* vero dicitur de eo, qui quotidianis itineribus accedit, & jam adpropinquat, ut recte explicat Manut. ad Ciceron. ii. ad Famil. Ep. 6. Juſtin. xi. 8. *Haec illi agenti nuntiatur, Darium cum ingenti exercitu adventare.* noſter ii. in Eutrop. 496. *terraque marique Adventare ferunt.* & ita centies alii. Burm.

medius ſed &c.] Maxima eſt omnium librorum diſſenſio. mihi ſic legendum videtur, *mediam ſed clauſerat hoſtis Inter me ſocerumque viam pontemque tenebat, Addua quo* &c. Delr. Veterum librorum lectionem expreſſimus. quomodo & alii emendandum viderunt. vulgo haec inquinatiſſima erant. Heins. *medium* ed. Vicet. Mihi *medius* praeplacet. vide ſupra ad vs. 213. *inter me & ſocerum pontemque viamque tenebat* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae. *pontumque* Oxon. Burm.

458. *Sciſſas*] *fiſſas* Oxon. & Medic. aeque bene ac *ſciſſas. fixas* Jun. *ſcitticas* Oxon. Leid. *ſpumantior* Oxon. *Ardua* etiam multi. *Abdua* Ald. *Adduà* Parm. Vicet. in Voſſ. in margine erat, *& ab obice ſaevior ibat*, ex Ovid. iii. Met. 571. Burm.

459. *Quid faceret*] *Quid faciat* Leid. & alii duo libri. parum refert. vide ad Ovid. xvi. Ep. 101. xxi. 56. & ſaepius alibi. Burm.

460. *Perrumperet*] *prorumperet* Voſſ.

463. *Haec*

Sed paucis comitatus erat. nam plurima retro,
Dum nobis properat ſuccurrere, liquerat arma
Extera, vel noſtras acies. hoc ille locatus
Ancipiti; longum ſocias tardumque putavit
Exſpectaſſe manus, & noſtra pericula tendit
Poſthabitis pulſare ſuis: mediumque per hoſtem
Flammatus virtute pia, propriaeque ſalutis
Inmemor, & ſtricto proſternens obvia ferro,
Barbara fulmineo ſecuit tentoria curſu.
  Nunc mihi Tydiden adtollant carmina vatum,
Quod juncto fidens Ithaco patefacta Dolonis
Indicio, dapibusque ſimul religataque ſomno
Thracia ſopiti penetraverit agmina Rhoeſi,
Grajaque retulerit captos ad caſtra jugales.
Quorum, ſi qua fides augentibus omnia Muſis,
Impetus exceſſit Zephyros, candorque pruinas.
Ecce virum, taciti qui nulla fraude ſoporis
Enſe palam ſibi pandit iter, remeatque cruentus:
Et Diomedeis tantum praeclarior auſis,
Quantum lux tenebris, manifeſtaque proelia furtis.
Adde, quod & ripis ſteterat munitior hoſtis,
Et cui nec vigilem fas eſt conponere Rhoeſum.
Thrax erat: hic Thracum domitor. non tela retardant:
Objice non haeſit fluvii. ſic ille minacem
Tyrrhenam labente manum pro ponte repellens

Tra-

463. *Haec ille locatus*] *hoc ille locatus* ex conjectura bene Raphelengius. ſcripti meliores confirmant cum ſchedis Gudianis. Heins.

464. *Socias*] *ſocios* Leid.

467. *Virtute pia*] Dicas hic Claudianum bene ſentire de religione. nam Prudentius de eodem reſcribens, ait Honorium & Stilichonem Chriſtum coluiſſe, additque, *Hujus adoratis altaribus & cruce fronti Inſcripta cecinere tubae.* Claver. *virtute ſua* Oxon.

468. *Proſternens obvia*] *praeſternens* contra libros Raphelengius. Heins. vide ad Nupt. Honor. 212. *omnia* pro *obvia* Oxon. ſed vide II. de laud. Stilich. 20. Burm.

470. *Nunc mihi*] *Tibi* prim. & tert. Vatic. & quatuor alii. Heins. *Hunc* Wolf. a m pr. *Non mihi* Oxon.

471. *Quod*] *Qui* Oxon. Lovan. Voſſ. *Quod victo* Oxon. alter.

473. *Penetraverit*] *penetraverat* Jun. Oxon. edd. Vicet. & Parm.

474. *Grajaque*] *Graia quod retulit* Oxon.

476. *Inpetus exceſſit*] Ex Homero Iliad. H. Delr.

477. *Qui nulla*] *nulla qui* Oxon.

479. *Tantum praeclarior*] pro tanto. mox *nec vigilem* pro *non* ſcripti potiores, quomodo & Barthius. Heins. *tantum* non movendum eſt. vid. ad Ovid. Epiſt. XVIII. 71. deinde, *quod tunc lux* Wolf. Burm.

482. *Non vigilem fas eſt*] Vetus liber, *nec*. Delr. Malim, *fas ſit*. ſed obſtant libri. proximo etiam verſu pro *Thrax erat, hic Thracum domitor*, videtur reponi debere, *Thrax ille, hic Thracum domitor.* vel *Thrax erat is, Thracum hic domitor.* libri tamen veteres vulgatum mordicus tuentur. Heins. *Traxerat* Jun. & ita edd. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. Pulm. pro *Non vigilem*, *Nec vigilem* multi codices. *nec tela* Oxon.

485. *Thyrrenam manum*] Non *manu* Raphelengius. ſcripti confirmant. Barthius curis ſecundis: *ſic ille minacem*

Trajecit clipeo Thybrin, quo texerat Urbem
Tarquinio mirante Cocles, mediiſque ſuperbus
Porſennam reſpexit aquis. celer Addua noſtro
Sulcatus ſocero. ſed, quum tranaret, Etruſcis
Ille dabat tergum, Geticis hic pectora bellis.
Exſere nunc doctos, tantae certamina laudis,
Roma, choros; & quanta tuis facundia pollet
Ingeniis, noſtrum digno ſonet ore parentem.
Dixit, & antiquae muros egreſſa Ravennae
Signa movet; jamque ora Padi, portusque relinquit
Flumineos, certis ubi legibus advena Nereus
Aeſtuat, & pronas puppes nunc amne ſecundo,
Nunc redeunte, vehit; nudataque litora fluctu
Deſerit, Oceani lunaribus aemula damnis.
Laetior hinc Fano recipit Fortuna vetuſto,
Deſpiciturque vagus praerupta valle Metaurus,

minacem Tyrrhenum labente manu pro ponte repellens. mox & malim, *deſpexit.* Heins. *repulſas* Jun. pro *repulſans*, ut mox Oxon. *exſuperas* pro *exſuperans* vs. 504. *labente domum* Wolf. a m. pr. *reſpexit* non mutandum; natans enim verſus urbem, reſpexit in altera ripa ſtantem Porſenam, cui tergum dabat, ſed cervice reflexa reſpiciebat. Burm.

486. *Trajecit*] *tranſierat* Oxon. *Tibrin* Leid. *texe-rit orbem* Jun.

487. *Tarquinio*] *Tarquino* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. vide ad Virgil. vi. Aen. 818.

488. *Addua*] *Ardua*, *Adua*, ſcripti plurimi & editiones. *Abdua* Aldus.

489. *Sulcatur ſocero*] *Sulcatus* libri meliores. deinde pro *bellis* Raphelengius *telis*, contra ſcriptos. non opus. Lucan. iv. 468.

Incertus qua terga daret, qua pectora bello. Heins.

Tranaret] *tranſiret* Oxon. *ſeu quum tranaret* Parm.

491. *Tantae certamine laudis*] *certamina* per appoſitionem quindecim codices. vide notas ad Bell. Gildon. vs. 139. Heins. Virgil. vii. Ecl. 16. *Et certamen erat Corydon.* ubi vide.

494. *Antiquae muros*] *antiquis muris* MS. Pulm. *antiquae muris* Lovan. Wolf. alii Pulm. edd. Vicet. Parm. nihil mutem. vide ad Ovid. iii. Met. 388. & utraque conſtructione *egredi urbem* & *urbe* paſſim utitur Valer. Max. i. i. 2. & ix. iii. i. vid. ad Virg. ii. Aen. 773. & alibi. mox, *reliquit* Lovan. & Voſſ. Burm.

Ravennae] Illic Honorius Romam peroſus habitavit. Zonaras: Εἰς Ῥάβενναν μεταναστεύσας διεπέμψατο πρὸς Ἀλάριχον, ὡς λόγος, ἀξιῶν αὐτὸν κατὰ τῆς Ῥώμης στρατεύσασθαι. qua in re ſibi defuiſſe ait. Nam cum Alarichus ab eo, ut fertur, ſuſcitatus, Romam diripuiſſet, quaſi communi ſenſu deſtitutus eſt. utque nuntius dixit, Romam captam eſſe, reſpondit, Roma hic modo fuit, quomodo capta eſt? alebat vero gallinam magnam ſeu ſtruthiocamelum, aut meleagrida, quam in contumeliam urbis vocabat *Romam.* Claver.

497. *Amne ſecundo*] Meus MS. *retruſo.* quod cui placebit, ad fontem recurrente interpretabitur. Delr. *ore ſecunda* Lovan. nam & *ora* fluviis dantur. prim. Vatic. & ſex alii, *amne retruſo.* duo, *refuſo.* tres, *retuſo.* quomodo & princeps Vaticanus a manu prima. cum ſchedis Gudianis. ſic Lucan. v. 601.

Occurrit gelidus Boreas, pelagusque retundit.

nil temere tamen mutandum. Auſon. Moſell. *amne ſecundo Laberis.* Oiſelianus, *recuſo.* Heins. & *flumen ſecundum* Ovid. iv. ex Pont. xv. 27. & alii paſſim. *retruſo* Wolf. a m. pr. *refuſo* ſec.

499. *Oceani*] *Oceano* Jun.

500. *Hinc Fano*] *In* vel *hic* Oxon. mox, *praerepta valle* Parm.

Fano] Ptolemaeus habet Φάνον Φορτούνης, quod mireris. non procul ab eo Μέταυρος, Umbriae Fluvius, ut Sidonius deſcribit, cujus epiſtola haec omnia delibat. Hic vero via Flaminia deſignatur, quae Conſularis, auctore Suetonio, ad quam procul dubio tendit Honorius, aut qua procedit. Claver.

Qua mons arte patens vivo ſe perforat arcu,
Admiſitque viam ſectae per viſcera rupis,
Exſuperans delubra Jovis, ſaxoque minantes
Apenninigenis cultas paſtoribus aras.
Quin & Clitumni ſacras victoribus undas,
Candida quae Latiis praebent armenta triumphis,
Viſere cura fuit. nec te miracula fontis
Praetereunt: tacito paſſu quem ſi quis adiret,
Lentus erat: ſi voce gradum majore citaſſet,
Conmixtis fervebat aquis. quumque omnibus una
Sit natura vadis, ſimiles ut corporis umbras
Oſtendant: haec ſola novam jactantia ſortem
Humanos properant imitari flumina mores.
Celſa dehinc patulum proſpectans Narnia campum
Regali calcatur equo, rarique coloris

Non

502. *Vivo*] *uno* Jun. unde Heinſius faciebat *unco. perforet* Oxon. *arce patens* cod. Barth. edd. Vicet. & Parm.

503. *Admiſitque*] *Admittitque* duo. pro *ſaxoque minantes* quintus Vatic. *micantes*, ut templum marmoreum innuat. Pricaeanus & Lovan. *minaces*. HEINS. *Amiſitque ſuam* Jun. in excerptis Lovanienſibus invenio, *micantes*.

505. *Aras*] *alas* vel *arces* vel *aras* Oxon. *alas* Wolf. *undas* Lovan. *Apeninigeris* Vicet. & Parm.

506. *Clitumni*] Fluvius in Maevania, quae pars Umbriae, de quo Plinius Secundus in Epiſtolis. CLAVER. *Qui nec Clitumni ſacras virtutibus undas* Wolf.

507. *Armenta*] De equis capit Barthius, qui currum triumphalem trahebant. rectius boves intellige, quos albos celebrant omnes Poëtae, & qui victimas triumphantibus praebebant. BURM.

508. *Viſere cura fuit*] *trahunt* Farneſianus. Forte, *trahit*. ut *trahit ſua quemque voluptas*. HEINS.

509. *Adiret*] *adoret* Lovan. non male. deus enim Clitumnus, & hoc firmat ſequens *citaſſet*. BURM.

510. *Si voce gradum majore citaſſet*] De *voce* nil opinor. Forte, *ſe moxque gradu majore citaſſet*. HEINS. Ego malim, *ſi forte gradum majore* (ſcilicet paſſu) *citaſſet*. vel *gradu majore*. ita apud Virgil. Lib. VI. 168. pro *ſic voce precatur* eſt in MSS. plurimis, *forte precatur*, quod & Servius & Pierius agnoſcunt. ſi *voce* retinendum eſt, intelligendus gradus citatus cum clamore & ſtrepitu, dum Deum Citumnum invocat, quem fluvius celerius fluens cum ſonitu imitatur. BURM.

511. *Conmixtis fervebat aquis*] *Commotis* manu prima primus Vaticanus, neque aliter ſecundus ejuſdem Bibliothecae, excerpta Puteanorum fratrum, & pro diverſa lectione Pricaeanus, quod magis arridet. Forte tamen, *Admiſſis fervebat aquis*. ut apud Naſonem, *ſacer admiſſas exigit Hebrus aquas*. *fervor* proprie fluviis datur cum impetu labentibus. Statius Tiburtino Vopiſci Lib. I. Silv. III. 30. *Nuſquam fervor aquis*. mox, *ſimiles ut corporis umbras*, cave in *undas* mutes cum vitioſo Barthii codice. nihil hic difficultatis. quis enim ignorat umbras corporum in aqua nonnumquam exhiberi? HEINS. *Cum mixtis* Jun. alt. nihil certe difficultatis eſt; ſed ita debet explicari hic locus: ut reliqui fontes umbram hominum reddunt in aquam, ita hic curſu ſuo & quiete imitatur mores hominum lente vel celeriter gradientium. hoc ergo prae aliis habet Clitumnus, ut non tantum umbram reddat, ſed & incedendi modum imitetur. *imitantia flumina* Leid. a m. s. Lovan. Voſſ. & Wolf. poſſet & *motus* legi pro *mores*. BURM.

513. *Oſtendant*] *oſtendat* Ald. Junt.

515. *Narnia*] Servius VII. Aeneid in via Flaminia eſt civitas Narnia, in montibus poſita, quibus ſubeſt Nar fluvius, qui Tiberino jungitur. notandum eſt vero in iſto tractu pulverem labente pluvia excitari. vide Plin. Lib. XXXI. CLAVER. *Varia* Jun. *Varria* Wolf. a m. prim. *Narruna* Voſſ.

516. *Rarique coloris*] forte, *ravique*. HEINS. *albique* Jun. & Oxon. a m. prim. quod Virgilii verbis ex Lib. VII. 517. *Sulphurea Nar albus aqua*, defendi poſſet. & ita alii de hoc fluvio. ſed ſequitur *albet*. BURM.

517.

Non procul amnis abeſt, urbi qui nominis auctor,
Ilice ſub denſa ſilvis artatus opacis
Inter utrumque jugum tortis anfractibus albet.
Inde, ſalutato libatis Thybride Nymphis,
Excipiunt arcus, operoſaque ſemita vaſtis
Molibus, & quidquid tantae praemittitur urbi.
Ac velut officiis trepidantibus ora puellae
Spe propiore tori mater ſollertior ornat
Adveniente proco, veſteſque & cingula comit
Saepe manu, viridique anguſtat iaſpide pectus,
Subſtringitque comam gemmis, & colla monili
Circuit, & baccis onerat candentibus aures:
Sic oculis placitura tuis, inſignior auctis
Collibus, & nota major ſe Roma videndam
Obtulit. addebant pulchrum nova moenia vultum,

Au-

517. *Urbi*] *urbis* Oxon.

518. *Silvis arctatur opacis*] Lucenſ. & optimus Ambroſ. cum Pricaeano, *arctatus*, quomodo & Raphelengius cum Livineio. Lovan. *arcatur*. forte, *arcatus*, ab arcu, ut apud Ovid. XI. Met. 590.

Iris & arcato coelum curvamine complet.

Exſtat & id verbi apud Livium. paulo poſt pro *lymphis* Lucenſ. & tres alii *Nymphis*. de quo ad Naſonem. Heins. *hortatur opaces* Jun. *arcatam rupem* tentavit etiam Heinſius reſtituere Idyl. VI. de Apono vs. 30. forte, *ripis artatus opacis*. nam quid opus *ſilvis*, ubi *ilice ſub denſa* praecedit. de *ripis opacis* vide ad Val. Flacc. V. 147. Burm.

520. *Libatis*] *libratis* Jun.

521. *Vaſtis*] In ora Vicetinae edit. manus docta *buſtis* notaverat. quod capiendum de ſepulchris in via illa vel ſemita, quae ad urbem ducebat. ſed quid tum fiet *molibus*? pro quo in editione illa erat *Mollibus*, ut ſaepe conſonantes geminantur in eadem editione. ſed *mollia buſta* non placent. Burm.

522. *Praemittitur*] *promittitur* Lovan.

523. *Officiis trepidantibus*] Non videntur haec intellexiſſe interpretes. certe non Paraphraſtes Gallicus, qui de matris ornantis tremula manu capit. *Officia* hic ſunt, qui ad officium nuptiale properant. ut ita *officium conſulare* Suet. Caeſ. XV. & Ovid. IV. ex Pont. 4.

Officium populi non capiente domo.

& paſſim in Hiſtoria Auguſta. de nuptiarum ſollemnitate hac voce utitur Sueton. Calig. XIV. & Neron. XXVIII. & alii paſſim. *trepidare* vero hic eſt trepide concurſare, ut fieri ſolet in domo ſponſae, ubi adparantur nuptiae. & hoc ſatis notum ex Terent. Andr. II. II. 27. *in aedibus nihil ornati, nihil tumulti.* Burm.

525. *veſteſque & cingula*] *veſtes &* Wolf. *ſingula* Oxon.

526. *Saepe manu*] Clar. Markland. ad Stat. II. Silv. III. 7. legit, *Ipſa*. ſed noti mores mulierum, qui in ornando ponunt ſaepe & reponunt veſtes &c. quia poſitus nullus fere placet, & in comendo & moliendo annum fere inſumunt. *ſaepe manus* Jun. Burm.

528. *Onerat*] *ornat* unus Medic. quod non diſplicebat Heinſio. ſed nihil mutandum puto. ſic *oneratas aures* dixit Seneca de Conſt. Sapient. cap. XIV. Ovid. III. Art. Am. 129.

Vos quoque non caris aures onerate capillis.

ubi etiam *ornate* plures ſcripti. vide & Medicam. Fac. 22. Tertull. Lib. I. de Cultu femin. 9. Boëth. Conſol. Philoſ. III. Met. 3. & quae diximus ad Petron. cap. LV. Burm.

531. *Obtulit. addebant*] pro *obtulit* Vicet. edit. *pertulit*. forte, *Protulit*. pro *addebant*, *augebant* Voſſ. mox *auditum* Voſſ. a m. prim.

Ibid. *Nova moenia*] Exſtat Romae Inſcriptio in hanc rem: S. P. Q. R. IMPP. CAESS. DD. NN. INVICTISSIMIS. PRINCIPIBUS. ARCADIO. ET. HONORIO. VICTORIBUS. AC. TRIUMPHATORIBUS. SEMPER. AUGUSTIS. OB. INSTAURATOS. URBIS. AETERNAE. MUROS. PORTAS. AC. TURRES. EGESTIS. IMMENSIS. RUDERIBUS. EX. SUGGESTIONE. V. C. ET. ILLUSTRIS. MILITIS. ET. MAGISTRI. UTRIUSQUE. MILITIAE. FL. STILICHONIS. AD. PERPETUITATEM. NOMINIS. EORUM. SIMULACHRA. CONSTITUIT. CURANTE. FL. MACROBIO. LONGIMANO. V. C. PRAEF. URBI. D. N. M. Q. EORUM. Atque hic vides candorem ſimul & magni-

Audito perfecta recens rumore Getarum.
Profecitque opifex decori timor; &, vice mira,
Quam pax intulerat, bello diſcuſſa ſenectus.
Erexit ſubitas turres, cinctosque coëgit
Septem continuo montes juveneſcere muro.
Ipſe favens votis, ſolitoque decentior aër,
Quamvis adſiduo noctem foedaverat imbri,
Principis & Solis radiis deterſa removit
Nubila. namque ideo pluviis turbaverat omnes
Ante dies, lunamque rudem madefecerat Auſter,
Ut tibi ſervatum ſcirent convexa ſerenum.
Omne, Palatino quod pons a colle recedit
Mulvius, & quantum licuit conſurgere tectis,
Una replet turbae facies. undare videres
Ima viris, altâs effulgere matribus aedes.
Exſultant juvenes aequaevi Principis annis:
Temnunt priſca ſenes, & in hunc ſibi proſpera fati
Gratantur duraſſe diem: moderataque laudant
Tempora, quod clemens aditu, quod pectore, ſolus
Romanos vetuit currum praecedere Patres:

Quum

gnanimitatem Stilichonis, imo reverentiam erga Honorium, cui jam tum forte male ſuſpectus erat ex delatione invidorum. ſed haec forte aſtu proviſa ſunt. CLAVER.

533. *Profecitque*] *Perfecitque* Jun. Oxon. *operi timor* Voſſ. a m. prim.

535. *Cinctosque*] *cunctosque* Wolf. & Voſſ. a m. s. *continuo colles* Vatican.

538. *Foedaverat imbre*] *foedaverit imbri* prior Moreti & quinque alii. mox octo ſcripti, *omnem ante diem.* paulo ante fortaſſis reponendum, *ſolitoque ſerenior aër*, pro *decentior.* HEINS. *noctes foedaverit* Leid.

540. *Pluviis*] *pluvia* Lovan. *nam pluviis ideo* edit. veter. *turbaverat orbis* Oxon. *Auſtro* etiam Wolf. & plures. *auro* Parm.

542. *Servatum*] *ſervato* Lovan.

543. *Omne Palatino qua*] Vetus liber, *quod.* DELR. Libri meliores, *quod pons.* vere. diximus Conſ. Mall. 57. Lucenſ. etiam & Bonon. *Mulvius* non *Milvius.* recte, ut & prim. Vatic. qui etiam, *in quantum*, pro *& quantum*, quo loquendi modo & alibi noſter uſus. HEINS. *a colle receſſit* Lovan. *quod* Wolf. qui & *Milius.*

545. *Undare*] *uno ore* Jun. Oxon. Leid. Wolf. Vicetin.

546. *Effulgere*] *fulgere &* MS. Pulm. *effugere* Wolf.

548. *Proſpera fata*] *fati* in plerisque ſcriptis. bene. quod & aliis deprehenſum. vide notas bello Gildon. 103. vulgatum tamen Barthius tuetur. HEINS. *fati* Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. *in hunc ſe pr. fata* Barth. cod. vid. P. Fab. II. Semeſt. 25. & Schott. II. Obſ. 55.

550. *Quo tempore ſolus*] Moris enim erat, ut Senatores & patricii triumphanti Imperatori obviam progreſſi, ejusdem currum praecederent, idque Pacatus & alii Panegyricorum ſcriptores poſteris teſtatum reliquerunt. hoc loco meus MS. *quod pectore ſolus* &c. DELR. *Quo tempore ſolo* Raphelengius ex conjectura. ſed *tempora* jam hoc ipſo verſu praeceſſerant. libri antiqui fere omnes, *quod pectore ſolus.* placet, ſi bene diſtinguatur. vidit quoque Barthius curis ſecundis veram ſcripturam. *quo pectore* Oiſelianus. HEINS. *quod pectore* Wolf. *quod pectore ſolo* Lovan. qui & *currus praecedere. quo tempore ſolus* Vicet. Parm. Ald. Iſingr. & alii. *pro tempore* Barthii editio prior.

550. *Romanos vetuit*] Adeo pulchre educatus fuit a Stilichone Honorius, ut Senatui plurimum deferret, quod eſt inprimis laudabile, alias nihil regium aut egregium de principe ſperaveris. Moris erat quidem ut Senatores & ſanguis patricius Imperatori triumphanti obiviam procederent (ut vete-

Quum tamen Eucherius, cui regius undique ſanguis,
Atque Auguſta ſoror, fratri praeberet ovanti
Militis obſequium: ſic illum dura parentis
Inſtituit pietas, in ſe vel pignora parci;
Quique neget nato, procerum quod praeſtet honori.
Haec ſibi cura ſenum, matúraque conprobat aetas:
Idque inter veteris ſpeciem praeſentis & aulae
Judicat, hunc civem, dominos veniſſe priores.
Conſpicuas tum flore genas, diademate crinem,
Membraque gemmato trabeae viridantia cinctu,
Et fortes humeros, & certatura Lyaeo
Inter Erythraeas ſurgentia colla ſmaragdos
Mirari ſine fine nurus: ignaraque virgo,
Cui ſimplex calet ore pudor, per ſingula cernens
Nutricem conſultat anum, quid fixa draconum

Ora

veteres Panegyrici docent) ſed hunc honorem modeſte ac generoſe recuſavit Honorius. CLAVER. vide ſimile quid apud Caſaub. ad Suet. Calig. XXVI. & Capitolin. Anton. Philoſ. cap. XVI.

554. *Militis officium*] *obſequium* prim. Vatic. Mazarin. & unus Medic. cum Oiſeliano. dictum ſupra vs. 100. HEINS. id eſt praecederet currum, ut miles & privatus.

555. *Pignora*] *pignore* Voſſ. *vel* hic Barthius pro *&* poſitum notat.

556. *Quique neget nato*] Quotquot fuere illa tempeſtate viri in rerum faſtigiis conſtituti, eos longe animi moderatione anteivit Stilicho (ut ait Zoſimus) licet enim ultimo Theodoſii elogio utriusque Imperii ſumma ei commiſſa fuerit, & annos XXIII. militare culmen obtinuerit, numquam tamen numerata pecunia duces creavit, aut annonam in ſuum commodum vertere ſuſtinuit; cumque unius filii pater eſſet, hanc ei metam poſuit, ut dignitatem Tribuni ac Notarii non tranſcenderet. ad quam tamen pervenit Poëta noſter. ſed Eucherium fuiſſe Primicerium Notar. facile crediderim. Oroſius vero, auctor ſui ſemper ſimilis, longe aliter ſcribit, nempe Stilichonem, ut filium purpura indueret, totius orbis ſanguinem fudiſſe. CLAVER.

Procerum] Quod L. Pacatus: *Cum plus fere filios quam noſmet ipſos diligamus, omne vicit exemplum, qui amicos bis praetulit, quos ſibi praeferebat.* CLAVER.

Paeſtet] *praeſtat* Oxon. *qui praeſtet* Vicetin.

557. *Hoc ſibi cura ſenum*] Multi, *Haec.* & mox, *tum flore.* *Hic* ſec. Vatic. HEINS.

Maturaque] *natura hoc* Leid.

560. *Conſpicuas*] *Conſpicuo tum* Oxon. *Conſpicuos* Leid. a m. prim. *Conſpicuas cum* Vicet. Parm. Ald. Junt. & aliae. *Conſpicias* Wolf.

601. *Viridantia*] *radiantia* Voſſ.

563. *Inter Erythraeos*] *Erythraeas* novem libri cum quatuor melioris notae Vaticanis. recte. ſic apud Lucan. Lib. X. 121. vetus codex:

——— *foribus teſtudinis Indae*
Terga ſedent, crebrā maculās diſtincta ſmaragdo.

Ovid. II. Met. 24.

——— *ſedebat*
In ſolio Phoebus clara lucente ſmaragdo.

Lib. III. Art. Am. 181.

Hic Paphias myrtos, hic purpureas amethyſtos.

ut quidem in antiquis exemplaribus uterque locus exſtat. De gemmarum nominibus femininis copioſe vir ſummus Gerardus Johannes Voſſius operis Grammatici de Analogia Lib. I. cap. 32. ubi *ſmaragdum*, aliasque, nonnumquam maſculini eſſe generis oſtendit. HEINS. *inter Heriteas* Lovan. *cingentia colla* Jun. & Oxon.

565. *Calet ore pudor*] alter Moreti & Lovan. *ille pudor.* recte. nam τὸ *ora* ſequitur. vide IV. Conſ. Hon. 284. *rubor* unus Vatic. HEINS.

Per ſingula cernens] An *currens?* pro percurrens ſingula. BURM.

566. *Draconum*] Signum eſt purpureum Draconis, teſte Ammiano, haſtae aptatum. Idem de Conſtantio Imp. urbem intrante: *Dracones haſtarum ſummitatibus gemmatis illigati, hiatu vaſto perflatiles.* vide reliqua. Sidonius pulchre imitatur Claudianum: *patulo mentitur hiatu Iratam pictura famem, pannoque furorem Aura facit.* vide numiſma

Ju-

Ora velint, ventis fluitent, an vera minentur
Sibila ſuſpenſum rapturi faucibus hoſtem.
Ut chalybem indutos equites, & in aere latentes
Vidit cornipedes: Quanam de gente, rogabat,
Ferrati venere viri? quae terra metallo
Naſcentes informat equos? num Lemnius auctor
Addidit hinnitum ferro, ſimulacraque belli
Viva dedit? gaudet metuens, & pollice monſtrat,
Quod picturatas galeae Junonia criſtas
Ornet avis, vel quod rigidos vibrata per armos
Rubra ſub aerato criſpentur ſerica dorſo.
Tum tibi magnorum mercem Fortuna laborum
Perſolvit, Stilichon; curru quum vectus eodem
Urbe triumphantem generum florente juventa
Conſpiceres, illumque diem ſub corde referres,
Quo tibi confuſa dubiis formidine rebus
Infantem genitor moriens conmiſit alendum.
Virtutes variae fructus ſenſere receptos.
Depoſitum ſervaſſe Fides, Conſtantia parvum
Praefeciſſe orbi: Pietas foviſſe propinquum.
Hic eſt ille puer, qui nunc ad Roſtra Quirites
Evocat, & ſolio fultus genitoris eburno

Geſta-

Juliani Imp. ubi draconem in vexillo poſuit ad invidiam Labari ſeu Labori. CLAVER.

567. *Fluitent*] *fluitant* Oxon. Vicet. Parm.

568. *Rapturi*] *raptari* Wolf.

569. *Ut ch. lybe indutos*] Clibanarios deſcribit, ſic a *clibano*, hoc eſt thorace ferreo, quo pectus tegitur, nuncupatos. *clibani* vox reponenda eſt in libello de rebus bellicis, qui Notitiae Orientis & Occidentis poſtponitur, eo loco, quo Thoracomachus exponitur. DELR. In hanc rem elegans Nazarius: *Campum late jacentem tantus miles oppleverat, ut non improbaret fiduciam qui inſtructos videret, operimento ferri equi atque homines pariter obſepti, demiſſa lorica crurum tenus pendens, a noxa vulneris vindicabat, duplicabat armatura terrorem.* CLAVER. *Chalybem* Gyrald. & decem alii. unus Vatican. *chalybem inductos.* primus ejusdem Bibliothecae, *chalybem datos.* & ſic a manu prima in Oiſeliano fuiſſe videtur. Silius Lib. IV.

Indutosque ſimul gentilia lina Faliſcos.

vetus Epigramma,

Fulget honorificos indutus menſis amictus.

HEINS. & *calybem indutos* Lovan. *chalybe inductos* Jun. & Oxon.

571. *Naſcentes*] *ferratos* Vicetin. repetita voce ex verſu priori.

573. *Addidit hinnitum*] *Indidit* pr. Vatic. & *belli* pro *bellis*, quomodo & tertius. HEINS.

575. *Junonia avis*] Pavo ſcilicet. In pictura Aquilejenſi (ait Panegyriſtes) puella offert Conſtanſtantino galeam auro gemmisque radiantem, & pennis pulchrae alitis eminentem. Polybio: tres pennae puniceae ad cubiti longitudinem virum duplo majorem hoſtique formidabilem reddunt. CLAVER.

576. *Quod*] *qui* ed. Vicet. vel *quadrijugos* Wolf.

577. *Rubra ſubaurato*] *ſubaerato* Vatic. de equis cataphractis intelligendum. HEINS.

578. *Mercem*] Salluſtianum hoc eſt, pro mercedem. DELR. *merdem* Junian.

579. *Quum vectus*] *convectus* Wolf.

581. *Referres*] *teneres* Oxon. mox pro *Quo tibi*, *quod tibi* Jun. *confuſe* Voſſ. a m. s.

583. *Commiſit alendum*] vide ad Ovid. XIII. Met. 431. *mandarat alendum* dixit Virgil. III. Aen. 50. ubi in MSS. etiam *commiſit*. BURM.

584. *Fructus*] *fluctus* Lovan.

585. *Depoſitum*] *Deſertum* Leid. a m. prim. mox pro *Praefeciſſe*, *Profeciſſe* Wolf.

588. *Solio fultus genitoris eburno*] Curulem ſellam,

Geſtarum Patribus cauſſas ex ordine rerum,
Eventusque refert: veterumque exempla ſecutus
Digerit imperii ſub judice fata Senatu.
Nil cumulat, verbisque nihil fiducia celat.
Fucati ſermonis opem mens conſcia laudis
Abnuit. agnoſcunt proceres, habituque Gabino
Principis, & ducibus circumſtipata togatis
Jure paludatae jam curia militat aulae.
Adſuit ipſa ſuis ales Victoria templis,
Romanae tutela togae: quae divite pompa
Patricii reverenda fovet ſacraria coetûs,
Caſtrorumque eadem comes indefeſſa tuorum,
Nunc tandem fruitur votis; atque omne futurum
Te Romae, ſeſeque tibi, promittit in aevum.
Hinc te jam patriis laribus via nomine vero
Sacra refert. flagrat ſtudiis concordia vulgi,
Quam non illecebris diſperſi colligis auri;

Nec

lam, quam Livius eburneam, Vopiſcus eboratam, nominarunt: eodem modo deſcripſit in Paneg. de II. Conſ. Stilich. 199. *Seu celebres ludos, ſolio ſeu fultus eburno.* &c. Delr.

591. *Digerit*] Vetus liber, *dirigit*, & in unius margine, *digerit*, quod amplexi typographi fuerunt. Delr. *dirigit* Theoloſ. unus Medic. & alii duo. ut apud apud Statium v. Silv. I. 38.

——— notat iſta Deus, qui flectit habenas
Orbis, & humanos propior Jove dirigit actus.

fata quoque pro *facta* unus Petav. ut olim conjeceram. *fata imperii*, ut *Latia fata* Val. Flacc. Lib. II. 244

——— non ulla meo te carmine dictam
Abſtulerint, durent Latiis modo ſecula fatis.

ſic ſcribo. quid enim Hypſipylae cum *Latiis faſtis*. Silius Lib. XVI. 131. *adjunget Latiis tua nomina fatis.* Heins. *digerere & dirigere* confundi vidimus ad Quinctil. x. 4. ego *digerit* praeſero, cum edd. Vicet. Parm. Ald. & aliis. Virgil. II. Aen. 182. *ita digerit omnia* (vel *omina*) *Calchas*. & ad Statii locum ab Heinſio adductum doctiſſimus Marcklandus τὸ *digerit* tuetur. Burm.

592. *Celat*] *omittit* Lovan. *verbique* Vicetin.

593. *Fucati*] *Fruſtrati* Junian. *fuſcati* Leid. & *Annuit* Jun.

596. *Paludatae*] *pio lautae* Voſſ. Vicetin.

597. *talis Victoria templis*] ſubjungit; *Patricii venerandа fovet ſacraria coetus*, quo indicat, hanc illam eſſe Victoriae aram, quam v. c. Avianus Symmachus, contra D. Ambroſium & Prudentium acriter tutatus eſt. Delr. Hinc patet, Victoriam, pro qua Symmachus, renitente B. Ambroſio, non ſublatam, aut poſtmodo repoſitam. Hanc primo Conſtantius evertit, ſed ignorante Valentiniano Seniore, aut connivente, reſtituta eſt. poſtea Gratianus tolli decrevit. at ejus frater Valentinianus Junior Gentilium precibus conceſſit. In hanc rem Cicer. de Nat. Deor. *Res, in qua vis ineſt major aliqua, ſic appellatur, ut ea ipſa vis nominetur Deus, ut Fides, Mens, Concordia, Libertas, Victoria: quarum quia vis eſt tanta, ut ſine Deo regi non poſſint, ipſa res Deorum nomen obtinuit.* Atque haec ſunt arcana theologiae, ſi fas dicere, paganae. Vide Symmachum. ſed elegans diſtichon ſatis oſtendit, quid potuerit magnus ille Ambroſius:

Dicendi palmam Victoria tollit amico,
Tranſit ad Ambroſium, plus valet ira Deae.

Claver. primus Marlangelus Accurſius Diatribe in Auſonium *ales* legendum monuit. atque ita Iſingr. Gyrald. tres Vaticani, & duo Medicei. etiam Pricaeanus pro diverſa lectione. facilis hic error. ſic & *praepetem Victoriam* vocat Prudentius, & *alitem famam* noſter Lib. II. in Stilich. 408. ubi plura. Heins. *ales* Wolf.

598. *Quae divite penna*] *pompa* quindecim, ut triumphum intelligat. Lucenſ. & excerpta Pomponii Laeti, *parma*. qualis in antiquis nummis nonnumquam exhibetur. Heins. *pinna* Lovan. vide III. Conſ. Hon. 2. *pompa* Vicetin. & Wolf. a m. s. ut & *foret* pro *fovet* ſeq. verſu.

601. *Nunc tandem fruitur votis*] *junctis* quatuor ſcrip-

Nec tibi venales captant aeraria plauſus
Corruptura fidem. meritis offertur inemtus
Pura mente favor. nam munere carior omni
Obſtringit ſua quemque ſalus. procul ambitus erret,
Non quaerat pretium, vitam qui debet amori.
O quantum populo ſecreti numinis addit
Imperii praeſens Genius! quantamque rependit
Majeſtas alterna vicem, quum regia Circi
Connexum gradibus veneratur purpura vulgus!
Adſenſuque cavae ſublatus in aethera vallis
Plebis adoratae reboat fragor, unaque totis
Intonat Auguſtum ſeptenis arcibus Echo!

Nec

ſcripti. Te ſcilicet & Roma. mox concinnius legas, ſi per libros veteres liceat, *omne futuri aevi.* prior certe Moreti, *aevo.* HEINS. *promittat* Jun. *permittit* nonnulli. *in aevo* Oxon.

607. *Inemtus*] *inemtis* Leid.

608. *Munere*] *murmure* Leid. excidit haec vox Vicetinae editionis curatoribus.

609. *Adſtringit ſua quemque ſalus*] *Obſtringit* meliores. *Obſtrinxit* prim. Vatic. & mox, *erret*, ac *quaerat*, & *muneris*, non *numinis*. prim. tamen Vaticanus a manu prima, aliique nonnulli, *nominis.* pro, *vitam qui debet amori* prim. & tert. Vaticani, *dedit.* a dedendo. Fors etiam, *Non quaerat pretio*, vitam ſcilicet. HEINS. pro *erret*, *baeret* Jun. Oxon. *quaeret* Lovan. Oxon. Leid. ed. Vicet. *dedit* etiam Lovan.

612. *Imperii praeſens ſpecies*] *Genius* ex ſcriptis legendum jam monuit Cl. Gronovius ad Statium cap. XXXI. atque ita duodecim ex noſtris. Pricaeanus, *gemitu.* ſic in antiquis nummis GENIO POPULI ROMANI. & ſimilia in vetuſtis paſſim Inſcriptionibus. HEINS. vide Servium Fuldenſ. ad Virgil. II. Aen. 351. vix tamen ratio adparet, cur, ſi *Genius* fuerit ſcriptum, mutaſſent librarii in *ſpecies*, quae dignitatem, ſplendorem, & pompam, qua Honorius intravit urbem, ſignificat. exempla obvia. BURM.

613. *Connexum gradibus*] *Connixum* Raphelengius contra libros. *Convexum* ſex, quod verum puto. optime enim formam graduum Circenſium ſic noſter exprimit, quam in rem vetus epigramma exſtat, cujus initium, *Circus imago poli.* Gloſſae Stephani, *Convexus*, ἀψιφέρεια. apud Lucanum Lib. IX. 502. *convexa galea.* ut quidem in nonnullis ſcriptis. Virgilio *convexa ſilvis* & I. Aen. 310. *convexus nemorum.* HEINS. ego *Connexum* praefero cum antiquis editionibus. ſedebat enim populus ſtipatus in gradibus, unde ex *lege loci* Ovid. I. Art. 142. dicit tangendam puellam. vide ad III. Amor. II. 19. *convexa* pro theatris tamen dixit III. Stilich. 190. ſed *convexum vulgus* dici poſſe vix puto. BURM.

615. *Adſenſuque cavae ſublatus in aethera vallis* &c.] Caeſar Bulengerus in Theatro ſuo lib. I. cap. LI. putavit hunc locum aliter legendum, interpungendumque hoc ſcilicet pacto,

Conſenſu caveae ſublatus in aethera clamor &c.

ſed corrupta & vitioſa indubie iſta lectio, omnibus MSS. excuſiſque codicibus contraria, quippe natura *vallis* optime per τὸ *cavae* exprimitur. Lucan. Lib. IV. 724. *Ipſe cava regni vires in valle retentat.* Deinde & mens Poëtae alia, qui Circenſes deſcribit, in Circo autem illo aevo nullae caveae, ſed tantum in Amphitheatro. DEMPST. *Aſſenſuque* prim. Vatic. & tres alii ex melioribus. *Conſeſſuque* quintus Vaticanus, quod Gronovio non diſplicebat. quomodo *conſeſſum caveae* dixit Maro Aeneid. V. 340. & VIII. 636. Bulengerus de Theatro:

Conſenſu caveae ſublatus in aethera clamor.

ſed male. HEINS. *Conſenſusque* Leid. ut ſit oppoſitio, *conſenſus* & *fragor.* *in aethere* Jun.

616. *Plebis adoratae*] Claudius Caeſar, ait Suetonius, ſpectacula edentes voce ac manu veneratus eſt. Otho apud Tacitum protendens manus adorat vulgum. Rex vero Franciae, ut ſcribit Cedrenus, menſe Majo prodit in publicum, & coram tota gente praeſidet, eam adorat, inque vicem adoratur ab ea. verba ejus: τὸν Ῥῆγα Φραγκίας προσκυνεῖν καὶ ἀντιπροσκυνεῖσθαι. atque haec olim, ad exorandam Nemeſim, Romani Imperatores. CLAVER.

617. *Septenis arcibus Echo*] Quidam, *partibus.* DELR. veteres nonnulli, *vocibus* & *montibus*, & *partibus*, & *collibus.* perperam. *arces* pro collibus aut montibus poni jam alibi monuimus. Feſcenninis Honorii v. 60.

Aurea ſeptemgeminas
Roma coronet arces.

Lib.

Nec ſolis hic curſus equis: adſueta quadrigis
Cingunt arva trabes, ſubitaeque adſpectus arenae
Diffundit Libycos aliena valle cruores.
Haec & belligeros exercuit area luſus.
Armatos hic ſaepe choros, certaque vagandi
Textas lege fugas, inconfuſosque recurſus,
Et pulchras errorum artes, jucundaque Martis

Cer-

Lib. III. in Stilich. 124. quomodo illic caſtigavimus:

Priſtina Romuleis infloruit artibus aetas.

apud Maronem II. Georg. 172.

Inbellem avertis Romanis arcibus Indum.

& ita Sidonium Apollinarem frequenter loqui recordor. Heins.

618. *Nec ſolis hic curſus equis, aſſueta quadrigas Cingit rava tigris*] Tigrides quadrigis junctas diſcimus ex Aelio Lampridio in Heliogabalo, & *ravam* a colore, optimo ſenſu dictam, quis inficiari poſſit? ſimiliter & vide Horat. III. Od. 37. Dempst. quem & vide in Etruria Regali Lib. III. cap. 73. *nec hic curſus equis ſolis* Jun. *advecta* Jun. Oxon. duo, pro varia lectione.

Aſſueta quadrigis Cingunt arva tigres] *Tingunt* legendum monent ſequentia. & ſic tres ſcripti: de venatione Circenſi agit. Valer. Flacc. I. 90. *niveique greges altaria tinguent.* male *cingent* vulgo & illic circumfertur. Virgilius in Dedicatione Aeneidos:

—— —— *maxima taurus*
Victima ſacratos tinguet odore focos.

Vir magnus in ora libri ſui, *aſſueta quadrigas Cingunt rava tigres*, atque ita Commentariis in Manilium citat. quod me non intelligere fateor. Raphelengius aſteriſcis locum notarat. Barthius, *Cingunt arma.* certe *arma* in ſeptem ſcriptis noſtrorum exſtat. ſed perperam pro *aſſueta* multi veteres, *advecta*, Pricaeanus, *attrita*. non male. ſed nil mutandum; Circus enim deſignatur. In Gyrald. Lucenſ. prim. Vatic. & tribus aliis pro *tigres*, *trabes*, ut pegma, aut ſcenam intelligat, aut etiam caveas, e quibus ferae emittebantur. in Oiſeliano, *Cingunt armu traves. trabes* pro pegmate etiam Conſulatu Mallii habes v. 327.

—— *varios effingat Mulciber orbes*
Per tabulas impuge vagus, pictaeque citato
Ludant igne trabes.

Hoc tamen loco arbores deſignari per *trabes* autumo, ut ſilva fuerit in Circo exhibita, & id venationi congruens omnino. Heins. *advecta* etiam Wolf. *trabes* pro arboribus dici a Poëtis vidimus ad Valer. Flacc. III. 484. ſed frequentius apud veteres pro caeſis arboribus, hic vero pro in Circo poſitis. *aliena valle*, eſt non ſolita, ut in venatione vera ſolet fieri. vid. Virg. IV. Aen. 156. Burm.

620. *Diffundit*] *Diffudit* Jun. Oxon. duo Leid. Lovan. edd. Vicet. Parm. Iſingr. Junt. Colin.

Libycos] Cum Honorius, inquit Paulinus, Conſulatu ſuo, (non hoc tamen) munus Libycarum ferarum ederet, Comes Stilicho juſſit Creſconium adduci. At Ambroſius altari adfixum cum ſuis circumdedit, ſed ſatellites praevaluere. Claver.

621. *Haec & belligeros* &c.] Quae ſane de Circo perperam, ut puto, Joſ. Scaliger interpretatur Iſag. II. in Manil. nam Claudianus antea de Circenſibus, iſto vero loco de campeſtribus agit, ſive militaribus exercitiis, quae in Campo Martio, aut verius ejus area. Dempst. Hic varia ſpectaculorum, ſed innocuorum, genera. cruenta ſuſtulit Conſtantinus. Cod. Lib. XI. *Omnino*, inquit, *gladiatores eſſe prohibemus.* Prudentius,

Te precor Auſonii dux auguſtiſſime regni,
Ut tam triſte ſacrum jubeas ut cetera tolli.

Itaque Honorius etiam ſuſtulit, ut & refert Hiſtoria. Claver. *Haec* non *hic* meliores. Heins. *Hoc* & Wolf.

622. *Armatos hic ſaepe choros*] Forte, *hac ſepe*, hoc ſepto. ſic *portarum ſepe* apud Naſonem pro ſepto IV. Triſt. I. 81. ut meliores membranae, non *ſede*. *Sepis* ſive *ſepimenti* quatuor ſpecies Varro enumerat de Re Ruſt. Lib. I. cap. XIV. inter quas etiam maceria ſive murus commemoratur. Vetus Epigramma de Circo:

Cardinibus propriis includunt ſepta quadrigas.

hinc *muralis ſepes* apud Spartianum vita Hadriani, quod recte adverſus Caſaubonum tuetur Salmaſius. Livius Lib. VI. 2. *Vallum congeſtis arboribus ſepiebant quod ubi animadvertit Camillus, ignem in objectam ſepem conjici juſſit.* mox ibidem, *ſepem incendio abſumtam* vocat. Heins.

623. *Inconfuſosque*] *inconnexosque* Jun. *inconvexosque* Oxon.

624. *Et pulchras errorum acies*] Malim *erronum*, quamquam invitis vetuſtis membranis. certe in uno Petaviano *heroum*. videantur quae ad Naſonem notavi Epiſt. XV. 53 *artes* hic in vulgatis legebatur, quomodo & veteres multi cum primo Vatic. ut *erro-*

Cernimus, inſonuit quum verbere ſigna magiſter,
Mutatos edunt pariter tot pectora motus.
In latus adliſis clipeis, aut rurſus in altum
Vibratis: grave parma ſonat, mucronis acutum
Murmur, &, umbonum pulſu modulante reſultans,
Ferreus alterno concentus clauditur enſe.
Una omnis ſubmiſſa phalanx, tantaeque ſalutant
Te, Princeps, galeae. partitis inde catervis
In varios docto diſcurritur ordine gyros,
Quos neque ſemiviri Gortynia tecta juvenci,
Flumina nec crebro vincant Maeandria flexu.
Diſcreto revoluta gradu torquentur in orbes
Agmi-

num artes dicat, quomodo Silius Lib. IV. 319.

Aut illi dextros lunatis flexibus orbes,
Aut illi laevos ſinuant in cornua gyros.
Texunt alterno glomerata volumina curſu,
Atque eadem refuga cedentes arte reſolvunt.

ita ſcribendum. Claverius ex ſuis, *pulcbras errorum acies.* quomodo & ex noſtris quatuor aut quinque. quo alludunt veteres plurimi, in quibus *arces.* ſed *artes* loco movendas non eſſe cenſeo. Heins. *arces* Oxon. intelligit Pyrrhicas.

625. *Cernimus*] *Comminus* Jun.

626. *Tunc pectore motus*] Rite vetus liber, *tot pectora.* Dell. *Tot* ex ſcriptis legendum. & mox, *alliſis* pro *illiſis*, quod alii jam viderunt. Heins. *tunc pectora* Vicet. Parm. Ald. Iſingr. ſed *tot* Wolf.

627. *Clipeis*] De Hoplomacis, Pyrrhicariis, & reliquis multi multa ediſſerunt. Julius Caeſar Scaliger ſaepe & diu coram Maximiliano I. juſſu Bonifacii patrui, non ſine ſtupore totius Germaniae repraeſentavit πανοπλίαν. de quo Imperator: Hic puer aut thoracem pro pelle aut pro cunis habuit. id vero ſcribit in libro Poëtices. Ceterum vera clipei forma rotunda erat olim, hodieque talis apud nos, ad inſtar τῦ ζώυ ἀσπίδ☉, quae caudam, ut hic Poëta loquitur, reducto ore vorat. Ariſtophanis interpres: Κυκλικαὶ γὰρ ἦσαν αἱ Ἀσπίδες τῶν παλαιῶν. In hac dictione duo magni & Graeca eruditione Juriſconſulti ſe miro lapſu inſignivere, ut me olim monuit ſidereus, imo oculus mundi, Cujacius. Exſtat vero nobile Epigramma, aetate, ni fallor, Juſtiniani Pandectis praefixum verſibus Latinis traductum, ubi haec: Οἷά τις Ἡρακλῆι, παναίολον Ἀσπίδα τεύξας, Alciatus: *Tanquam aliquis varium componens Aſpida magno Alcidae.* hunc ſecutus Contius: *Alcidae haud melius varium quiſquam Aſpida magno Excudat.* Sane dubitanter exprimunt Ἀσπίδα, ejusque epitheton παναίολον, cujus terminatio non impedit, quominus ſit generis feminini, cauſa incognita, quaſi capite minuunt. Heſiodus autem poëma edidit, cujus inſcriptio: Ἀσπὶς Ἡρακλέυς, quam & κύκλ☉ παναίολον vocat, unde ſine dubio hoc Epigramma colorem duxit, atque haec poſteris invidere nolui. Claver.

628. *Mucronis acutum Murmur*] *acuti* libri nonnulli. Lego minima mutatione: *grave parma ſonat, mucronis acutum Murmura.* vel, *ſonant.* grave ſonat parma, enſis acutum. *acutum* certe in melioribus membranis extat. mox *reſultat* pro *reſultans* libri. Heins. *moderante* etiam Leid. *reſultat* Vicet.

630. *Clauditur enſe*] *plauditur* Raphelengius contra ſcriptos. optime tamen ad ſenſum, quamvis diſcedente in alia omnia Barthio. ſic apud Statium V. Silv. I. 129.

Quis tibi tam tenero permiſit plaudere collo
Nubiginas clipeos.

Gallaeci apud Silium Lib. III. 340.

Ad numerum reſonas gaudentes plaudere cetras.

vulgata tamen lectio temere non eſt ſollicitanda. ſic apud Horat. Lib. II. Sat. I. *pedibus delectat claudere verba.* & *claudere verſum* Perſio. Heins. *clauditur ictu* Voſſ. *plauditur enſe* Wolf. *contentus* Vicet. & Parm.

631. *Omnis*] *animis* Oxon. *ſubnixa* Jun. Oxon. Lovan. Voſſ. edd. Vicet. & Parm.

633. *Ordine gyros*] *agmine* optimus Ambroſ. & mox, *vel crebro* Gyrald. ſequentia male vulgo diſtinguebantur. Heins. Sed *agmina* ſequuntur.

634. *Semiferi*] Gyrald. Lucenſ. & duo alii, *ſemiviri*, atque ita promiſcue in antiquis libris. *ſemivirum bovem* hunc eumdem Minotaurum Naſo II. Art. 24. appellavit. ſic & *Neſſum ſemivirum* vocat Epiſt. IX. 141. Heins.

635. *Nec cebro*] *vel crebro* Vicet. Parm. *ne crebro* Ald.

636. *Revoluta*] *reſoluta* Jun. Lovan.

637. Car-

Agmina: perpetuisque inmoto cardine clauſtris
Janus bella premens, laeta ſub imagine pugnae
Armorum innocuos paci largitur honores.
Jamque novum faſtis aperit felicibus annum
Ore coronatus gemino; jam Thybris in uno
Et Bruti cernit trabeas, & ſceptra Quirini.
Conſule laetatur poſt plurima ſecula viſo
Pallanteus apex. agnoſcunt Roſtra curules
Auditas quondam proavis, deſuetaque cingit
Regius auratis fora faſcibus Ulpia lictor.
Et ſextas Getica praevelans fronde ſecures,
Colla triumphati proculcat Honorius Hiſtri.
Exeat in populos cunctis illuſtrior annis,
Natus fonte ſuo: quem non aliena per arva
Induit hoſpes honos: cujus cunabula fovit
Curia: quem primi tandem videre Quirites:
Quem domitis auſpex peperit Victoria bellis.
Hunc & privati titulis famulantibus anni,
Et quos armipotens genitor, retroque priores
Diverſis geſſere locis, ceu Numen, adorent.
Hunc & quinque tui, vel quos habiturus in orbem

Poſt

637. *Cardine clauſtris*] *Clatbris* Gyrald. dictum Lib. III. Stilich. 272. *clautris* in Oiſeliano. HEINS. *plauſtris* Jun. *perpetuis* Oxon. Lovan.

638. *Laeta ſub imagine pugnae*] *laetae* unus Ambroſ. & Petav. HEINS.

641. *In uno*] *in imo* Wolf.

642. *Cernit*] *cernunt* Leid.

645. *Deſueta*] *diſſueta* Vicet. Parm. *Auditis* etiam Wolf.

646. *Regius*] *regibus* Oxon.

647. *Praevelans*] *praevallens* Leid. pro *praevallans*. vid. II. in laud. Stilich. 189.

Fronde] *lauro*. DELR. *fronte* Lovan. *corde* Jun. & *ſectas G. pr. fronte* Wolf. mox *praeculcat* Jun.

648. *Triumphati*] Heins. ad III. in Stilich. 13. citat *catenati*. animo obverſante verſu ex Bell. Getic. 293.

649. *Populos*] *populis* Lovan.

Cunctis inluſtrior annus] *annis* prim. Vatic. & decem alii. HEINS. Ita & cod. Barth. & edd. Vicet. & Parm.

651. *Induit hoſpes honos*] *Imbuit* fruſtra contra libros Raphelengius, qua de re ſupra vs. 68. *hoſpes honos*, ut *hoſpes dolus* apud Ovid. Epiſt. II. 74.

Hic eſt cujus amans hoſpite capta dolo eſt.

ita enim codices nonnulli, non *hoſpita*. HEINS.

654. *Anni*] Non inepte *annum* codicem ſuum habere ſcribit Barthius.

655. *Regesque priores*] *retroque* major ſcriptorum pars cum primo Vaticano. & placet. Lib. I. in Eutrop. 475.

——— *quantis injuria mille per annos*
Fit retro ducibus.

Cod. Theod. Lib. VII. tit. 8. *ex ſuſpicione ream conjugem facere veteres retro principes abnuerunt.* Lamprid. Alex. Severo: *Si quis ei recitavit Alexandri Magni laudes, aut meliorum retro principum.* atque ita ſaepe aevi ejus ſcriptores. Sed & in marmoribus antiquis inter titulos Caeſarum frequenter occurrit, *virtute & felicitate omnes retro principes ſupergreſſus.* tum, *ſuper omnes retro principes providentiſſimus.* &, *providentiſſimus retro principum.* HEINS. *retro* Wolf.

656. *Geſſere*] *egere* Voſſ. *geſſere Getis* Leid. *adoret* Leid. *adorant* Jun. Oxon.

657. *Vel quos habiturus in urbe*] *in urbem* primus Vaticanus. Pricaeanus, *in orbe. in orbem* Oiſelianus, quomodo & ex Mediceis unus recentior, addita gloſſa, *in circuitum.* eleganter. Noſter Lib. II. in Eutrop. 184.

Inque orbem tereti mitra redeunte capillum
Struxerat.

Sic

Poſt alios, Auguſte, colant: licet unus in omnes
Conſul eas; magno ſextus tamen iſte ſuperbit
Nomine, praeteritis melior, venientibus auctor.

Sic apud Livium Lib. v. *Senae horae in orbem operi attributae ſunt.* Lib. III. *Ut unus faſces baberet, & hoc inſigne regium in orbem ſuam cujusque vicem per omnes iret.* ita & *in numerum* ſaepius occurrit apud Poëtas. Moreti liber optimus, *honores.* HEINS. *in urbem* Wolf.

659. *Iſte*] Claver. *ipſe.*

660. *Nomine*] Crediderim hoc loco tollendum prius *n*, relinquendumque *omine*, ut aliter omnes, quos vidi, libri. DELR. male. vid. II. de laud. Stilich. 242. Conſ. Mall. 267. Sil. Ital. XVI. 131. *venientibus ultro* Leid. a m. pr. BURM.

CL. CLAUDIANI
LAUS SERENAE.

DIc mihi, Calliope, tanto cur tempore differs
Pierio meritam ſerto redimire Serenam?
Vile putas donum, ſolitam conſurgere gemmis,
Et rubro radiare mari, ſi floribus ornes
Reginae Regina comam? ſed floribus illis,
Quos neque frigoribus Boreas, nec Sirius urit
Aeſtibus: aeterno ſed veris honore rubentes
Fons Aganippaea Permeſſius educat unda:
Unde piae paſcuntur apes, & prata legentes
Transmittunt ſeclis Heliconia mella futuris?
Dignius an vates alios exercuit unum
Femineae virtutis opus? conſorte redemto
Caſta maritali ſucceſſit Theſſala fato,
Inque ſuos migrare virum non abnuit annos.
Hoc Graji memorant. Latiis movet ora Camenis.
Praeſcia fatorum Tanaquil, rediensque per undas

Cloelia

vs. 1. *Dic mihi*] Hic verſus aliter ſe habet in veteri codice, quod & notavit Cujacius, nempe:

Dic mihi Calliope, cur tantum in tempora differs.

quod ille vir non probabat, & merito. de Serena vero ſupra dictum eſt. CLAVER. *mea* ſcripti: ſic *noſtra Thalia* Praefat. in Conſ. Mall. mox pro *tanto cur tempore*, plerique, *cur tanto.* Claverii liber & ex noſtris novem, *cur tantum in tempore.* optimus Ambroſ. *cur tanto in tempore.* Schedae Gudianae, *tantum in tempora.* primus Medic. *cur tantum interprete.* Puto, *cur tanta in tempora differs.* Val. Flacc. IV. 62. *in quaenam tempora differs Caucaſium, Rex magne, ſenem.* Silius Lib. VII. *in lucem proelia differ.* vide plura IV. Conſ. Hon. 385. HEINS. *Dic mihi* tamen quaſi ex formula, de qua vide egregie Broukhuſ. ad Propert IV. III. 23. & quae nos ad Ovid. Epiſt. XVI. 341. deinde, *cur non in tempore* Busl. BURM.

2. *Pierio*] *pleno* Voſſ. *redimire coronam* alter a m. pr.

4. *Et rubro radiare mari*] *Aut* prim. Vatic. aliique nonnulli. mox, *ſi floribus illis*, non *ſed* quidam rectius. HEINS. *& rapido*, vel *rubro* Lovan. ego ſecundo loco *ſed floribus illis* retinendum puto cum priſcis editionibus; non enim omni genere florum vult ornari, ſed *illis*, quos &c. de quo uſu τȣ̃ *ſed* vide ad Petron. cap. CXXVIII. Phaedr. IV. fab. 17. Ovid. XIII. Met. 273. & alibi. nec obſtat ſequens *ſed*, quod reſpondet praecedentibus *neque*, *nec.* & ipſe Heinſius ad III. Rapt. 409. elegantiam in repetitione τȣ̃ *ſed* oſtendit, ut & nos ſaepe ad Ovidium. vid. ad Lib. V. Met. 17. & alibi. BURM.

6. *Frigoribus*] *fulgoribus* Busl.

8. *Fons Aganippea Permeſſidos*] *Permeſſius* Gyrald. prim. Vatic. Palat & opt. Ambroſ. bene. HEINS. Ita Parm. Junt. Colin. Iſingr. Gryph. *Permeſſidos* MSS. Pulm. & Leid. & ita Ald. *Permenſius* cod. Barthii.

9. *Unde piae paſcuntur apes*] *paſcantur* tert. Vatic. aliique nonnulli cum quibusdam editionibus, & tum, *transmittant* verſu proximo ſit reponendum. HEINS.

11. *Dignius an vates*] *haud vates* Gyrald. & Iſingr. mox pro *quod ſponte redemto*, optimus Ambroſianus, *conſorte redemto*, cujus gloſſa in Gyraldino, *quod ſponte marito.* HEINS. *haud vates* ed. Gryph. *aut* marg. Marcil. *ſponte marito* Parm. deinde, *Theſſala buſto* Busl.

14. *Migrare virum non abnuit*] Busſidianus codex, *viros.* lege, *viro.* HEINS. *non abnegat* Voſſ. duo, Busl. Oxon. vid. II. in Rufin. 72.

15. *Hoc*] *Haec* Busl.

17. *Cloe-*

Cloelia Thybrinas, & eodem flumine ducens
Claudia virgineo cunctantem crine Cybeben.
Anne aliud toto molitur carminis actu
Maeonii mens alta ſenis? quod ſtagna Charybdis
Armavit, quod Scylla canes, quod pocula Circe;
Antiphatae vitata fames, ſurdoque carina
Remige Sirenum cantus transvecta tenaces;
Lumine fraudatus Cyclops, contemta Calypſo;
Penelopae decus eſt: atque uni tanta paratur
Scaena pudicitiae. terrae pelagique labores,
Et totidem ſaevi bellis, quot fluctibus, anni
Conjugii docuere fidem. ſit Claudia felix
Teſte Dea, caſtosque probet ſub numine mores,
Abſolvens puppisque moras crimenque pudoris:
Penelope trahat arte procos, fallatque furentes
Stamina nocturnae relegens ſollertia telae;
Non tamen audebunt titulis certare Serenae.

17. *Cloelia*] *Coclia* Oxon. *Colebia* Busl. *Cloedia* Parm. *Coelia* Wolf.

18. *Crine Cybeben*] *fune* ſcribendum putabam olim, ex illo Propertii Lib. IV. El. XI. 51.

Vel tu qui caſtam moviſti fune Cybellen
Claudia, turritae rara miniſtra Deae.

ſed oportune erroris me admonuit vir Cl. Albertus Rubenius, ſumma literarum ac bonarum artium cum jactura e vivis nuper ereptus. adferebat ille Sidonii Apollinaris locum carm. XXIV. qui vulgatam in Claudiano noſtro ſcripturam prorſus confirmat, hiſce verſibus:

Qualis nec Phrygiae dicata Veſtae,
Quae contra ſatis Albulam tumentem
Duxit virgineo ratem capillo.

alii cingulo Claudiae navem ductam aſſeverant, quos inter Minucius in Octavio, Tertullianus, & Hieronymus cum Lactantio. HEINS. *conſtantem* MS. Barthii.

19. *Anne aliud*] *annue quin aliud* Buslid.

21. *Armavit*] *Armarit* Buslid. HEINS.

23. *Transvecta*] *transjecta* Buslid.

25. *Penelope decus auſa ſuum*] Ita vetus liber, quod Latinum eſt. nam Virgil. *Auſi omnes immane nefas*. In aliis tamen, *Decus atque ſuum*, quod ne plane rejiciam facit illud Statii de Plutone: *ſuaque & quae deſuper urget Nutabat tellus*. CLAVER. Locus vexatiſſimus. Raphelengius ex conjectura viri maximi, *Penelopes decus aequaevum*, & mox, *paratu*. Behotius in Apophoretis Lib. II. 10. *Penelopae decus atque ſuum*, minima mutatione. Penelopae decus & Homeri. Claverius ex veteri libro, *Penelope decus auſa ſuum*. ſed illam Cujacii potius conjecturam exiſtimem. Torquet & ſe hic valde Barthius. primus Vaticanus, Palat. & Petav. cum duobus Mediceis, *Penelopae decus eſt; atque uni tanta paratur.* quod verum opinor, etiam approbante Alberto Rubenio. octodecim alii, *Penelope decus atque uni cui*. ex quorum veſtigiis Barthii curae ſecundae corrigunt:

Penelopea decus, uni cui tanta paratur.

cui & alias conjecturas ſubtexit. mihi verius videatur: *Penelopae decus eſt. uni cui tanta paratur Scena pudicitiae*. in ſchedis Gudianis, *Penelopae decus atque rui*. HEINS. *Penelopae decus atque viri*, *cui* Heinſius edit. pr. *Penelope decus eſt, atque ſuum cui t. p.* Parm. *Penelopae decus, atque uni cui* Ald. *Penelopae decus aequaevum* ed. Caeſii. *Penelopae decus atque uni* Wolf.

27. *Et totidem ſaevi bellis*] Ita ſcripti. Raphel. *bello. Ut totidem* Barthius. deinde *ſit* pro *ſic* iidem. bene. quomodo Behotius conjecerat. *decuere fidem*, non *docuere* Palat. HEINS. *totidem ſaevis b. q. f. annis* Buslid. qui etiam, *ſi Claudia*. *Et totidem emenſi bellis* Markland. ad Stat. III. Silv. V. 7. vide Arntzen. ad Plin. Paneg. cap. V. BURM.

32. *Sollertia telae*] Sic primus Vatic. quindecim alii, *Laërtia* cum ſchedis Gudianis. quinque, *certiſſima* cum Aldo. *Lacertia* Oiſelianus, & emendatum *laſſantia*. Buslid. *laxantia* pro *laſſantia*. *Stamina* etiam probe Raphelengius. ſcripti confirmant. pro *titulis certare Serenae*, prim. Vatic. *ſervare*. forte pro, *ſe aequare*. HEINS. *Laertia* Wolf.

Quod ſi nobilitas cunctis exordia pandit
Laudibus; atque omnes redeunt in ſemina cauſſae,
Quis venerabilior ſanguis, quae major origo,
Quam regalis, erit? non hoc privata dedere
Limina, nec tantum poterat contingere numen
Anguſtis laribus. patruo te Principe celſam
Bellipotens inluſtrat avus, qui ſigna Britanno
Intulit Oceano, Gaetulaque repulit arma.
Claram Scipiadum taceat Cornelia gentem,
Seque minus jactet Libycis dotata tropaeis.
Cardine tu gemino laurus praetendis avitas:
Inde Caledoniis, Auſtralibus inde parentum
Cingeris exuviis. necdum moderamina mundi
Sumſerat illa domus, quum te Lucina beatis
Ederet aſtrorum radiis. o maxima rerum
Gloria! poſt genitam didicit regnare Serenam.
  Quid dignum memorare tuis, Hiſpania, terris
Vox humana valet? primo levat aequore Solem
India: tu feſſos exacta luce jugales
Proluis, inque tuo reſpirant ſidera fluctu.
Dives equis, frugum facilis, pretioſa metallis,
Principibus fecunda piis. tibi ſecula debent
Trajanum: ſeries his fontibus Aelia fluxit.

Hinc

37. *Non te privata*] *Non hoc* Gyrald. Lucenſ. & tredecim alii. vere. *hic* in ſchedis Gudianis, & *potuit* pro *poterat*. mox *numen* pro *nomen* optimus Ambroſ. HEINS. *non haec* Oxon. *hoc* Wolf. *lumina* Oxon. & Buslid.

39. *Auguſtis*] Deerat hic verſus Buslidiano.

40. *Signa*] *ſtagna* Buslid. *Britano* Junt. Ald.

41. *Gaetulaque*] *Gaetuli* Buslid.

42. *Taceat*] *taceant* ed. Gryph.

43. *Dotata*] *ditata* Voſſ. vid. ad I. in Eutrop. 91. nihil muto. reſpicit ad illa Juvenal. VI. 169. *numeras in dote triumphos*, ut recte Barthius, unde & puto in Buslid. eſſe, *dotata triumphis*. BURM.

44. *Tu*] *te* Colin.

46. *Cingeris excubiis*] *exuviis* primus Vatic. & optimus Ambroſ. vidit Barthius. paulo ante, *laurus avitas*, non *lauros* primus Vatic. HEINS.

48. *Adderet aſtrorum radiis*] *Ederet* ex conjectura viri politiſſimi Gaſparis Gevartii reponendum, ut felici ſidere Serenam natam fuiſſe innuat. atque ita Palatinus codex. apud Statium III. Silv. IV. 63.

——— *o ſidere dextro*
Edite, multa tibi coeli indulgentia favit.

addita aſtrorum radiis non poterat dici Serena, niſi poſt mortem. ſic Lib. III. in Rufin. de Theodoſio mortuo:

Auctior adjecto fulgebat ſidere mundus.

HEINS. *poſt domitam d. r. Serenam* Buslid. *ederet* etiam Barthius ex ſuo codice.

49. *Didicit*] Indicat Theodoſium paulo poſt natam Serenam ad imperii gubernacula accitum eſſe. CLAVER.

50. *Hiſpania*] Ejus ſane laus perpetua, quod bonos Principes mundo praebuerit, quales fuere Trajanus, Hadrianus, Theodoſius. vide, quaeſo, Lat. Pacatum, ubi multa in laudem Hiſpaniae. CLAVER.

51. *Primo lavat aequore ſolem*] *levat* Iſingr. prim. Vatic. cum quinque aliis. dictum Lib. II. in Eutrop. 239. malo &, *primum*. HEINS.

53. *Tuo fluctu*] *tuos fluctus* libri plerique. aliter tamen prim. Vatic. HEINS. *tuos fluctus* Wolf.

Hinc ſenior pater; hinc juvenum diademata fratrum.
Namque aliae gentes, quas foedere Roma recepit,
Aut armis domuit; varios aptantur in uſus
Imperii: Phariae ſegetes, & Punica meſſis
Caſtrorum devota cibo: dat Gallia robur
Militis: Illyricis ſudant equitatibus alae.
Sola novum Latiis vectigal Hiberia rebus
Contulit Auguſtos: fruges, aeraria, miles
Undique conveniunt, totoque ex orbe leguntur:
Haec generat, qui cuncta regant. nec laude virorum
Cenſeri contenta fuit, niſi matribus aeque
Vinceret, &, gemino certatim ſplendida ſexu,
Flaccillam Mariamque daret, pulchramque Serenam.
Te naſcente ferunt per pinguia culta tumentem
Divitiis undaſſe Tagum. Callaecia riſit
Floribus, & roſeis formoſus Duria ripis
Vellera purpureo paſſim mutavit ovili.
Cantaber Oceanus vicino litore gemmas
Exſpuit: effoſſis nec pallidus Aſtur oberrat
Montibus. oblatum ſacris natalibus aurum
Vulgo vena vomit: Pirenaeïsque ſub antris
Ignea flumineae legere Ceraunia Nymphae.
Quaeque relabentes undas aeſtumque ſecutae
In refluos venere palam Nereïdes amnes;

Con-

57. *Juvenum*] *niveum* Buslid.

59. *Domuit*] *docuit* Buslid. mox pro *ſegetes*, *gentes* Oxon. & *Gallica robur* pro *Gallia* Buslid.

62. *Militis Illyricis ſudant equitatibus alae*] Puto, *Illyricae*. Heins. *equitantibus* Buslid. forte, *undant equitatibus*. ita Val. Flacc. I. 539. *Undat equis*. & mox vs. 71. *Divitiis undaſſe Tagum*. *undare* vero & *ſudare* confundi docebunt notae ad Epithal. Pallad. 5. Burm.

64. *Auguſtos*] *Auguſto* Parm.

66. *Qui*] *quaecumque regunt* Buslid. mox pro *niſi matribus*, *nec* Wolf.

68. *Et gemino*] *a gemino* cod. Barth. qui ſequentem verſum non habet.

71. *Callaecia*] *ſquallentia* Buslid.

Riſit floribus] vide Conſ. Malſ. 273.

73. *Vellere purpureo p. m. ovile*] *Vellera* quidam ſcripti. Lucenſ. *vellere ovili* & ſic duo Medicei cum primo Vatic. & Palatino. malim & *fucavit*, non enim mutavit, cum rutilus ille color ſit nativus ovibus Hiſpanis. Lib. I. Rufin. 387. *ſponte rubebunt Attonito paſtore greges*. mox diſtiguendum, *Cantaber Oceanus*. vide Nupt. Honor. 88. Heins. Eodem redire puto ſive legas, *vellera mutavit ovili*, ſive *vellere ovile*. vid. ad Ovid. VIII. Met. 448. *vellera p. p. m. ovile* Parm. *ovile* poſitum pro gregibus. vid. ad Virgil. I. Ecl. 8. *mutabit* vero retinendum eſt: imitatur enim Virgilium Ecl. IV. 44. *jam croceo mutabit vellera luto*. Burm.

75. *Oberrat*] *aberrat* cod. Barth. *Auſter* Oxon. Busl. Wolf. mox pro *oblatum*, *ablatum* Parm.

77. *Pirenaeique ſub antris Ignea fulmineis*] Lege, *Pirenaeisque*, & *fluminsae* cum duodecim ſcriptis, quomodo & primus Vaticanus. deinde, *relabentes*, pro *rebellantes*, ſcripti meliores, quod merito ſecutus Raphelengius. Aldus & quatuor ſcripti, *relegentes*. opt. Ambroſ. *recedentes*. ſchedae Gudianae *relegantes*. Heins. *ignea fulminibus* Junt. Ald. Colin. ſed Parmenſis *flumineis*. *relebantes* Idem, hoc eſt *relabantes*.

78. *Ceraunia*] Plinius: *eſt inter candidas gemmas, quae & Ceraunia vocatur, fulgorem ſiderum rapiens*. Suidas gemmas fulguris recenſet, inter quas ἀργῆτες. Sidonius vero habet *Fulminis lapidem*. Claver.

18.

Confeſſae plauſu dominam, cecinere futuris
Auſpicium thalamis. alio tum parvus in axe
Creſcebat Stilichon, votique ignarus agebat,
Debita cui longe conjux, penitusque remoto
Orbe parabatur tanti concordia fati.
Nec tua mortalis meruit cunabula nutrix.
Ubera prima dabant gremiis redolentibus Horae,
Ternaque te nudis innectens Gratia membris
Adflavit, docuitque loqui. quacumque per herbam
Reptares, fluxere roſae; candentia naſci
Lilia. ſi placido ceſſiſſent lumina ſomno,
Purpura ſurgebat violae factura cubile
Gramineum, vernansque tori regalis imago.
Omina non audet genetrix tam magna fateri;
Succeſſusque ſuos arcani conſcia voti
Spe trepidante tegit. geſtabat Honorius arto
Te pater amplexu. quoties ad limina princeps

Theu-

81. *Plauſu dominam*] *plauſuque omnem* Voſſ. a m. pr.

82. *Alio tum*] *cum* Parm.

83. *Agebat*] *habebat* Parm.

85. *Parabatur*] vir doctiſſimus, qui nuper Statii Silvas edidit, Marklandus ad Lib. I. Silv. II. 31. legebat, *parabantur tanti conſortia fati*, eleganter ſane, ſi MSS. addicerent. BURM.

86. *Meruit*] *verum* Buslid.

87. *Gremiis redolentibus Horae*] Ita vetus liber, cum in aliis *Aurae*, quod abſurdum. *Horae* enim ſunt Deae floreae. Orpheo εἰαριναὶ καὶ πολυάνθεμοι. ſunt vero Jovis ac Themidis filiae. CLAVER. *aurae* Gyrald. prim. Vatic. ac reliqui plerique. *aulam* ſchedae Gudianae. Claverius ex ſuo libro, *Horae*, atque ita Raphelengius. ſex veteres, *gremio redolentibus aulam*. opt. Ambroſ. *gremio redolente napes*. Lege, *Napaeae*. mox, *Trinaque* Busldianus. pari propemodum modo Marcianus Capella Libro IX.

Conſcia jam Veneris nova ſerta parate Napaeae,
Croceumque lecto ſpargite.
Inque torum violas certatim effundite conchis,
Pulvinar almum & comite.

Vulgata tamen ſcriptura temere non eſt ſollicitanda, cum Pindari illa reſpexiſſe videatur noſter Pyth. Od. IX. Τόθι παῖδα τέξεται ὃ κλυτὸς Ἑρμᾶς εὐθρόνοις Ὥραισι καὶ Γαίᾳ ἀνελὼν φίλας ὑπὸ ματέρος οἴσει. ταὶ δ' ἐπιγουνίδιον θαησάμεναι βρέφος αὐταῖς νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι. Praeſidebant enim Horae puerperio. Nonnus Dionyſ. III. ἐς τόκον Ὧραι Ὑγρὸν ἱμαίνουσαι τελεχαίδες. *gremiis redolentibus* propter flores, qui in tutela Horarum. noſter Conſul. Olybr. 278. *te variis ſcribent in floribus Horae*. HEINS. de *trina* & *terna* vid. ad Ovid. Epiſt. IX. 38. *aulae* Parm. *aula* Ald. deinde forte ſcripſerit, *Ternaque ter nudis te innectens*, vel *nectens*. ſed & *te* omitti poteſt. BURM.

89. *Adflavit*] Septem cum Gudianis excerptis, *Aſſluxit*. opt. Ambroſ., *Alluſit*. deinde *quacumque* cum ſcriptis lego. HEINS. *quodcumque* Busld. *quantumque per herbam Reptaret* Parm. *quocumque* Junt. Gryph. Iſingr. Colin. ſed illud *naſci* non videtur convenire τῷ *fluxere*, nec *ſurgebat*. forte, *candentia paſſim Lilia*. poſſet tamen *naſci* defendi illis Perſii Sat. II. 38. *Quidquid calcaveris hic roſa fiat*. ubi Caſaubonus *fiat* pro *naſcatur*, ut γενέσθαι pro γενηθῆναι, explicat. ſed temporum variatio hic incommoda videtur. niſi legas, *fulgere roſae, candentia naſci Lilia*. haec vero jungere ſolent Poëtae, ubi formae puellaris praeſtantiam depingunt, & ruborem candori mixtum commendant, ut omnibus notum. BURM.

91. *Somno*] *mundo*] Voſſ.

92. *Purpura fulgebat*] *ſurgebat* prim. & plerique alii. pro *factura* prior Moreti & Patav. *fractura*. ut ad Statium conjecit doctiſſimus Gronovius, qui videndus Diatribes cap. XVI. tertius Vatican. *fertura*. pro *fartura*, ut Cruceus in Frondatione pag. 132. Auſonius Epiſt. IX. *Gramineum nunc frango torum*. in Catalectis Pithoei, *Frange toros, bibe vina, roſas pete, tinguere nardo*. hic tamen viola torum facit, non frangit. mox, *vernansque*, & *omina* bene Raphelengius pro *vernatque*, & *omnia*. HEINS. *ſurgebat* Wolf.

Theudoſius, privatus adhuc, fraterna veniret,
Oſcula libabat, teque ad ſua tecta ferebat
Laetior. in matrem teneris converſa querelis,
Quid me de propiis auferre Penatibus, inquis,
Imperat hic ſemper? praeſagia luſerat error,
Et dedit augurium regnis infantia linguae.
Defuncto genitore tuo ſublimis adoptat
Te patruus, magnique animo ſolatia luctûs
Reſtituens, propius, quam ſi genuiſſet, amavit
Defuncti fratris ſobolem. nec carior olim
Mutua Ledaeos divinxit cura Laconas.
Addidit & proprio germana vocabula nato;
Quaque datur, fratris ſpeciem ſibi reddit ademti.
Denique quum rerum ſummas electus habenas
Suſciperet, non ante ſuis inpendit amorem
Pignoribus, quam te pariter fidamque ſororem
Litus ad Eoum terris acciret Hiberis.
    Deſeritur jam ripa Tagi, Zephyrique relictis
Sedibus Aurorae famulas properatur in urbes.
Incedunt geminae, proles fraterna, puellae;
Inde Serena minor, prior hinc Thermantia natu,
Expertes thalami, quarum Cythereïa necdum
Sub juga cervices niveas Hymenaeus adegit.
Utraque luminibus tumidum micat: utraque pulchro
Excitat ore faces. qualis Latonia virgo,

Et

99. *In ſua tecta*] *ad ſua* libri. mox diſtingue, *ferebat Laetior*. Heins. *atque ad ſua* Wolf.

100. *Converſa*] *confuſa* Buſlid.

101. *Quid me de propriis*] Malo, *patriis*. mox, *inquis*, pro *inquit* ſcribendum cum Lucenſi. quod Livineio Barthioque viſum cum eodem Lucenſi ac duobus Mediceis. poſtea, *quid me Imperat hic ſemper?* male vulgo diſtinguunt. Barthius curis ſecundis:

Qui me de propriis auferre penatibus, inquis,
Imperat?

augurium quod ſubindicat, eſt in *imperandi* verbo. Heins. *quis me* Parm. Junt. & editi multi. *qui* Barth. *auferre conatibus* Buſlid. *haec ſemper* idem mox. *dedis auguſtum* Idem.

102. *Error*] *ordo* Oxon. a m. prim. *luxerat* Wolf. a m. prim.

105. *Magniſque*] *magnoque* Wolf. mox pro *propius*, *proprius* Parm.

108. *Devinxit cura Lacones*] *dilexit* prim. Vatic. & duo alii, cum ſchedis Gudianis. *carior* Lucenſ. *Laconas* Tuan. Heins.

111. *Delectus habenas*] *electus* prim. Vatic. multi alii, *elatus*. dixi ad Val. Flacc. Lib. II. 270. deinde pro *intendit*, ſcripti bene, *impendit*. ſed alterum tamen in prim. Vatic. exſtat. infra 209. *Stilicho cunctis cedentibus unus Eligitur ductor*. Heins.

114. *Eoum*] *Jonium* Busl. *noſtris acciret* Oxon. *aſciret* Voſſ. mox pro *Zephyrique*, *Zephyriſque* Wolf.

119. *Thalami*] *thalamis* Voſſiani duo & Oxon. male. ita Virgil. IV. Aen. 550. & noſter III. Rapt. 279. pracedenti verſu pro *Thermantia*, *Temerantia* Wolf. Burm.

121. *Utraque luminibus timidum micat*] *tumidum* ſeptem libri. eleganter. dictum Lib. II. in Stilich. 358. poſt, *pulchro ore* prim. Vatic. non *pulchras faces*. probe. mox malim, *quales*, ut ad Palladem non minus quam Dianam referatur. quod ſequentia confirmant. Heins.

123.

Et ſolo Jove nata ſoror; quum forte reviſunt
Aequorei ſortem patrui; ſpumantia cedunt
Aequora, caſtarum greſſus venerata Dearum.
Non ludit Galatea procax, non inprobus audet
Tangere Cymothoën Triton: totoque ſeveros
Indicit mores pelago pudor: ipſaque Proteus
Arcet ab amplexu turpi Neptunia monſtra.
Tales ſceptriferi viſurae tecta parentis
Limen Honoriades penetrant regale ſorores.
Ambas ille quidem patrio conplexus amore:
Sed merito pietas in te proclivior ibat.
Et quoties, rerum moles ut publica cogit,
Triſtior, aut ira tumidus flagrante redibat,
Quum patrem nati fugerent, atque ipſa timeret
Conmotum Flaccilla virum, tu ſola frementem
Frangere, tu blando poteras ſermone mederi.
Adloquiis haerere tuis. ſecreta fideli * * *
Priſca puellares reverentia tranſilit annos.
Non talem Triviae confert laudator Homerus
Alcinoo genitam: quae, dum per litora veſtes
Explicat, & famulas exercet laeta choreas,
Auratam jaculata pilam, poſt naufraga ſomni
Otia, progreſſum foliis expavit Ulixen.

Pie-

123. *Reviſunt*] *tremiſcunt* Buſl.

128. *Inducit mores*] Scripti fere omnes, *Indicit.* recte. ut monui Beli. Gild. 16. malim etiam, *totique.* apud Ammianum Lib. XVI. de Juliano: *temperantiam ſibi ipſi indixit.* & initio Lib. XVII. de eodem: *plus laboris ſibi quam militibus indicere.* HEINS. *Indicit* Parm. *Incidit* Wolf. vide ad Quinctil. Declam. XIII. 5. & ad Lucan. II. 4. BURM.

129. *Amplexu*] *implexu* Buſlid. non male, quia de monſtris marinis agitur.

135. *Flagrante rediret*] *redibat* meliores. HEINS.

136. *Patrem nati*] *Cum pater & nati* Buſlid. mox, *Facilla* Wolf. *frementes* Parm.

137. *Conmotum*] Supra diximus de ira Theodoſii, quam hic locus, quaſi diducto velo, aperit. alias tamen a Cedreno dicitur *χαρίεις τὴν ὁμιλίαν, τὸν τρόπον δὲ χαρίεστατος* CLAVER.

139. *Secreta fidelis*] *fideli* conſtanter ſcripti, ut appareat verſum unum alterumque excidiſſe. HEINS. Ego credo in *fideli* latere verbum, quod idem notet quod credere, conmittere; niſi ſequenti verſui adſignes *ſecreta fideli Credere* &c. quae conjectando nemo adſequetur. BURM.

140. *Tranſilit*] *tranſtulit* cod. Barthii & Buſlid.

141. *Homerus*] Platoni *Ἄριστος καὶ θειότατος τῶν ποιητῶν.* Themiſtius vocat *προπάτορα τῶν Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους λόγων.* apud Gyl. inter ſtatuas, quae Byzantii fuere, a Zeuxippo effingitur; mente congeſta, manibus ſub imum pectus conjunctis, barba demiſſa, capillo raro, facie tetrica; huic vero naſus mediocris. oculi caecum prae ſe ferunt. CLAVER.

143. *Choreas*] *choreis* Voſſ. duo. ed. Ald. quod non ſpernendum. ita *famulas exercere penſo* Virg. VIII. Aen. 411. quamquam vulgata Virgilii imitatone ſe tueri poteſt, qui Lib. I. Aen. 499. *Exercet Diana choros.* BURM.

144. *Pilam*] Homerus de Nauſicaa: *σφαῖραν ἔπειτ' ἔρριψε μετ' ἀμφίπολον βασίλεια.* CLAVER.

145. *Expavit*] Hoc verbum, niſi adhibito in conſilium Homero, haud quivis percipiat. Odyſſ. ζ. *Ὣς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς.* deinde: *Οἴη δ' Ἀλκινόου θυγάτηρ μίνε· τῇ γὰρ Ἀθήνη Θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε, καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων.* ergo Nauſiacaa primo aſpectu pavit ut puella, ſed, Palladis ope, pavore

Pierius labor, & veterum tibi carmina vatum
Ludus erat: quos Smyrna dedit, quos Mantua, libros
Percurrens, damnas Helenen, nec parcis Eliſſae.
Nobiliora tenent animos exempla pudicos.
Laodamia ſequens remeantem rurſus ad umbras
Phyllaciden, & prona ruens Capaneïa conjux
Communes ardente viro mixtura favillas,
Et gravis incumbens caſto Lucretia ferro,
Vulnere quae proprio facinus teſtata tyranni,
Armavit patriae juſtos in bella dolores,
Exſule Tarquinio; memorandaque concidit, uno
Ulta pudicitiam libertatemque cruore.
Talia facta libens non tu virtute minori,
Sed fato meliore, legis. jam nubilis aetas
Principe ſollicito votis erexerat aulam,
Incertis quem tanta tori fortuna maneret.
  Antiquos loquitur Muſarum pagina reges,
Quod dura ſub lege procos certare juberent,
Emturos thalamum dubii diſcrimine leti;
Et ſua crudeles gauderent pignora mortis
Ambitione peti. curru Piſaea marino

Fu-

vore ſtatim defuncta eſt, & quod uno hoc verbo dixeris eleganter, *expavit.* Statius, *reverentia ceſſit Sanguinis & veros germanae expavit amores.* Ceterum Anagramma Suſannae Cujaciae huc pertinet: *A cunis Nauſicaa.* cujus laudes apud Homerum & hunc noſtrum videre eſt. CLAVER.

147. *Ludus erat*] *erant* cum opt. Ambroſ. mox, *Eliſſae* bene codices, ut apud alios etiam auctores in vetertimis libris. & paulo ante, *Ulixem* prim. Vatic. HEINS. *erant* jam in notis Barth. mox pro *damnas*, *damnans* Buſlid.

Mantua] Serena fuit igitur utriusque linguae perita. At privatae mulieri haec minus conveniant, ut Juvenalis & Martialis retulere. Ceterum legimus apud Vellejum: *Principes carminum Virgilius Rabiriusque.* CLAVER.

150. *Remeantem*] *redeuntem* Voſſ. duo, Buſl. Oxon. Wolf. *Phillacide* Voſſ. vide Heinſ. ad Ovid. Epiſt. XIII. 35. mox, *per prona ruens* Buſlid.

154. *Tyranni*] *tyranno* Buſlid.

157. *Ulta*] Duplicem huic verbo vim tribuit, ulta pudicitiam laeſam, & aſſeruit libertatem, imitatus forte Florum Lib. I. 9. *Populus Romanus, ad vindicandum libertatis ac pudicitiae decus, concitatus.* BURM.

159. *Meliore*] *meliora* Buſlid. *minore* etiam Voſſ. *jam nobilis* Parm. Colin.

160. *Votis erexerat aulam Incertis*] *aulae Ingentis* prim. Vatic. puto pro, *erexerat aulam Intentis.* nempe *votis.* HEINS. *Incertus quae* Buſl. *aulae* Parm.

162. *Antiquos loquitur*] *Antiquosque loquar* Buſl.

163. *Quod dura ſub lege*] *dira* ſcripti novem. aliter tamen potiores cum prim. Vatic. HEINS.

166. *Curru Piſaea marino*] *maligno* Buſlid. *marito* Scaliger. confirmat Puteaneus. dixi Bell. Gild. 407. Lib. III. de Rapt. 265. *marito Mobilior Zephyro.* ubi Gyraldi codex ſimili modo *marino. marinus* tamen *currus* hoc loco videri poſſit dictus, ut *rotae natantes* Statio de eadem re Theb. VI. 283.

Parte alia victor curru Neptunia tendit
Lora Pelops, prenſatque rotas auriga natantes.

mox pro *providus* prim. Vatic. & decem alii *perfidus.* bene. Gyrald. Lucenſ. ſchedae Gudianae, & tredecim alii, *fervidus.* tertius Vatic. *pervidus.* Lego deinde, *deceptum axem*, non *deceptus.* Seneca pari ſignificatione Thyeſtes *falſos axes* dixerat v. 660. de hoc ipſo Oenomai curru,

Fractique currus, ſpolia Mirtoi maris
Junctaeque falſis axibus pendent rotae.

noſter

Fugit tela Pelops: nam perfidus objice regis
Prodidit Oenomai deceptum Myrtilus axem.
Hippomenes trepidus curſu ferroque ſecutam
Aurato volucrem flexit Schoeneïda pomo.
Herculeas vidit fluvio luctante palaeſtras
Moenibus ex altis Calydon, pretiumque labori
Deïanira fuit, quum pectora victor anhelo
Alcides premeret, retroque Acheloïus iret
Decolor: adtonitae ſtringebant vulnera Nymphae:
Saucia truncato pallebant flumina cornu.
Te non Heſperidum pomis, non amne ſubacto,
Non ſocerum fallente rota, ſed judice dignus
Auguſto, variis Stilichon ſpectatus in armis
Accipit, & regni dotes virtute paravit.
Saepe duces meritas bello tribuere coronas:
Hunc cingit muralis honos: hunc civica quercus
Nexuit: hunc domitis ambit roſtrata carinis.
Solus militiae mira mercede jugalem
Promeruit Stilichon, ſocero referente, coronam.
Agnovit patrui ſimilem Thermantia curam:
Nupſit & illa duci. ſed longe fata ſororis
Inferiora tuis. alio tibi lumine taedas

Ac-

noſter bell. Get. 7. de Tiphye,

Deceptoque vagae concurſu rupis in altum
Victricem duxiſſe ratem.

poſſet tamen & refingi, *Oenomai deceptor Myrtilus.* Seneca Thyeſt. 139.

——— *proditus occidit*
Deceptor domini Myrtilus, & fide
Vectus, qua tulerat, nobile reddidit
Mutato pelagus nomine.

Prodidit, ut in illo Virgiliano x. 592. *Lucage, nulla tuos currus fuga ſegnis equorum Prodidit.* pro *Ambitione* opt. Ambr. *Conditione.* HEINS. vid. ad Ovid. III. Amor. II. 15. *providus* Delr. ad Senec. Thyeſt. 139. *fervidus* Wolf. mihi *deceptor* placet, ut *proditor* dicitur Ovidio in Ibin 369. *conditione* poſſet defendi ex Ovid. x. Met. 569. & tum mallem *crudeli.* ſed *ambitione* elegantius eſt. poſſet & *decerpto*, ſc. obit, vel *dirupto.* Gronov. ad Senec. Thyeſt. 140. *defectum* malebat. *ambitione petit* Wolf.

168. *Myrtilus*] *Myrtbolus* Buſlid. Wolf. *Mertolus* Voſſ. *Mirtolus* alter, & Parm. mox, *Hippomanes* Ald. & edd. aliae. *Ypomedes* Buſl. *Hipomanes* Parm.

172. *Pretiumque laboris*] Quindecim *labori* rectius cum primo Vatic. mox, *pectora premeret*, non, *pectore fremeret*, tres. quod placet. HEINS. *pretium laboris* dixit Epithal. Honor. 142. ita *praemia facti* & *factis* Ovid. VIII. Met. 503. BURM.

174. *Acheloïus iret*] *Achelous abiret* malebat Heinſius. mox pro *vulnera*, *funera* Voſſ. a m. pr. & quinque alii.

176. *Saucia truncato pallebant*] malim *ſquallebant.* HEINS. *lumina* Delr. ad Senec. Herc. Oet. 299. Heinſius conjecerat & *tempora.*

179. *Spectatus*] *ſcruptatus* Buslid.

181. *Saepe duces meritis*] Lege *meritas*, cum Patavino & Rottendorphiano. HEINS.

182. *Muralis*] *myrtalis* Wolf.

184. *Mira*] *ſola* Busl. *miram* Parm.

187. *Fata*] *facta* Parm.

188. *Alio tibi numine taedas*] Quindecim, *munere.* Busl. & quartus Vatic. *vivere.* lego, *lumine.* & ſic Livinejus. Lib. II. de Rapt. 347.

Et fauſtas alio ſuccendunt lumine taedas.

Ovid. II. Faſt. 561.

Conde tuas, Hymenaee, faces, & ab ignibus atris
Aufer: habent alias maeſta ſepulcbra faces.

HEINS. ita *lumina taedae* Epiſt. ad. Seren. I. 189.

Accendit Romana Salus, magniſque coronis
Conjugium fit cura tuum. delectus equorum,
Quos Phrygiae matres, Argaeaque gramina paſtae,
Semine Cappadocum ſacris praeſepibus edunt,
Primus honos. gemino mox idem culmine duxit
Agmina, conmiſſosque labor ſic geſſit honores,
Ut ſemper merito Princeps, quum magna dediſſet,
Deberet majora tamen. ſi bellica nubes
Ingrueret, quamvis annis & jure minori
Cedere grandaevos equitum peditumque magiſtros
Adſpiceres, totumque palam permittere Martem.

Nec

189. *Coronis*] Id eſt magnis regibus vel ducibus potius, qui te ambibant, ſed non adepti ſunt coronam jugalem. CLAVER. *choreis* Gyrald. *colotis* Patav. & pro *cura* Lucenſ. prim. Vatic. & tredecim alii cum ſchedis Gudianis, *cauſa*. Haec ſine dubio corrupta. forte, *magniſque tropaeis Conjugium fotura*, aut *fultura*. ut *fultos ſpoliis triumphos* VI. Conſ. Honor. 406. dixit. Seneca Hippolyto:

——— *contra divites*
Regnoque fulti plura quam fas eſt petunt.

HEINS. ter *coronas* tam brevi intervallo repetiſſe Poëtam non puto. forte, *magnique decoris Conjugium fit cauſſa tuum*. BURM,

191. *Paſtae*] *partae* Wolf. a m. prim.

193. *Primus honor*] Oportet Stilichonem fuiſſe magni pretii, & equitandi peritia valde commendatum, qui id honoris apud Theodoſium obtinuerit: nam Imp. Valentinianus, apud Ammianum, fertur Valentem fratrem ſtabulo ſuo praefeciſſe: hic vero Comes Stabuli ſacri deſignatur Stilicho, ut patet ex antiquo marmore a nobis citato. CLAVER.

Germine] In uno codice ſcriptum erat, *culmine*. ſed *germen* dictio floridior eſt, magiſque Poëtica: eam mutare nolui, quia in omnibus aliis exemplaribus inveni. alioqui ſcimus magiſtrum equitum ſignare in Cod. Juſt. *militare culmen*, idemque dici poſſe de magiſtro peditum. quae duae dignitates in unum Stilichonem, ceu duo germina, coaluere. CLAVER. Haec inquinatiſſima. Scaliger θέματα τῆς ἑκατέρας Φρυγίας intelligit, ſed non perſuadet, *geminum Idae culmen* pro utraque Phrygia ſumi. videamus primo diverſas lectiones. A quibuſdam ſcriptis verſus hic abeſt, hiatu relicto. Oxon. *gemino nex in germ.* unus Ambroſ. *geminae nex inde*. alii quidam, *geminae mox inde*. Ald. & prior Moreti, *gemino mox inde germine*. ita & ſchedae Gudianae, & ed. Parm. prim. Vatic. *inde e germine duxit*. Buſlid. *geminae nexu tibi germ.* unus Mediç. *gemino mox inde e gramine*. Putean. *genimae nec inde germania*. unus Petav. *geminae nec inde germina*. Lucenſis, *gemino nec inde gemin. . . . duxit*. ſec. Vatic. *geminae vexinum gramine*. tertius, *mox ide germine*. quartus, *geminae mox inde germine*. Palat. *gemino mox inde e gramine*. Oiſelianus, *geminae nex inguiam duxit*. a Viennenſi haec abſunt, lacuna relicta. Helmaeſtad. *gemino nox inde germina duxit*. opt. Ambroſ. *Primus honor, tantaque fide victricia duxit Agmina* ſenſu commodo, niſi quod ſuſpicor ab interpolatrici manu eſſe. pro *germine* liber Claverii *culmine*. quo nunc quidem melius nihil ſuccurrit. Lego igitur, *gemino mox idem culmine duxit*. niſi quod *cardine* propius ad ſcriptam lectionem accedit. Magiſter enim utriuſque militiae Stilicho, ut ex antiquis patet Inſcriptionibus. noſter Conſ. Mall. 16. *Culmen utrumque tenes*. & Epith. Pallad. 59. *legum culmine fultae Convenere domus*. Barthium curis ſecundis eodem collineare poſtea vidi. HEINS. De magiſterio utriuſque militiae loqui certum eſt. ſed Latine dici *gemino culmine ducere agmina* mihi vix eſt probabile. praeterea in uno modo Claverii codice eſt *culmine*, & illum ſaepe Cujacianas conjecturas pro ſcripti codicis lectione venditaſſe Barthius paſſim notavit. ita ut ex Cujacii codice haec promiſſe veroſimile fiat. quia vero in Oxonienſi eſt *mox in*, in aliis, *mox inde*, legerem, *gemino mox hinc moderamine duxit Agmina*, *inde* factum ex *mode*. ſic *regere moderamine* III. Conſ. Hon. 183. & *moderamina* pro imperio III. Stilich. 164. an, *gemino mox inde in limite duxit Agmina*? in Occidente & Oriente. cogitandum. *mox hinc*, ut *mox deinde* Ovid. IX. Met. 143. BURM.

196. *Deberet majora tamen*] Puto, *Deferret*. quartus Vaticanus, *Auferet*. HEINS.

199. *Committere Martem*] *permittere* meliores magno numero. tum, *Non gradus* excerpta Gudii. HEINS. *promittere* Buſlid. vid. ad Bell. Gildon. 126. *Non gradus* Ald. *aetatisque* Idem, & editiones aliae. *Aſpiceret* Parm.

201.

Nec gradus aetatiſve pudor ſenioribus obſtat,
Ne juveni parere velint. cui flamine molli
Tranquilliſque fretis clavum ſibi quiſque regendum
Vindicat: incumbat ſi turbidus Auſter, & unda
Pulſet utrumque latus: poſito certamine nautae
Contenti meliore manu, ſeſeque ratemque
Unius imperiis tradunt, artemque pavore
Confeſſis finem ſtudiis fecere procellae.
Haud aliter Stilichon, fremuit quum Thracia belli
Tempeſtas, cunctis pariter cedentibus, unus
Eligitur ductor: ſuffragia quippe peregit
Judex vera timor. victus ratione ſalutis
Ambitus, & pulſus tacuit formidine livor.
Quis tibi tunc per membra tremor, quantaeque cadebant
Ubertim lacrimae, quum ſaeva vocantibus arma
Jam lituis, madido reſpectans limina vultu,
Optares reducem, galeaeque inſerta minaci
Oſcula criſtati raperes feſtina mariti?
Gaudia quae rurſus, quum poſt victricia tandem
Claſſica ſidereas ferratum pectus in ulnas
Exciperes: caſtae tuto per dulcia noctis
Otia pugnarum ſeriem narrare juberes?
Non illo nitidos umquam bellante capillos
Comere: non ſolitos gemmarum ſumere cultus.

Nu-

201. *Ne juveni*] *Nec* Buſl. Voſſ.

Flumine molli] Rectius ſcripſi, *flamine.* ſic *mollis aura* Ovid. Faſt. *A Zephyris mollior aura venit.* non, *mitior.* HEINS. *flumine* Voſſ. *flamine* Wolf.

203. *Si turbidus*] *ſi turbinis* Buſl. mox, *Hii per utrumque latus* Idem.

205. *Seſeque pavere Confeſſi finem ſtudiis fecere procellae*] Ita haec vulgo legebantur. nos ex primo Vaticano & decem aliis verſum, qui exciderat, addidimus, ceteraque in integrum reſtituimus. *confeſſis* a Puteano eſt. reliqui, *confeſſae*, vel *confeſſi.* HEINS. *ſeſeque patremque* Oxon. & Voſſ. duo. *confeſſae* Wolf. ſed illud *artem* vix placet, nam de unius, cujus imperiis ſe tradunt, deberet arte intelligi. forte, *tandemque pavere Confeſſis* &c. de *ſtudiis* vide ad Valer. Flacc. III. 628. BURM.

210. *Eligitur ductor*] *Erigitur doctor* Voſſ. Oxon. *dictor* Wolf.

211. *Judex*] *Index namque timor* Buſlid.

212. *Jacuit formidine livor*] *Tacuit* Buſlid. quod praeſtat. HEINS.

213. *Tunc*] *nunc* Oxon. recte. ita ſupra Bell. Get. 623. *Quis tibi nunc Alarice dolor.* ubi vide. BURM.

Per membra tremor] *rigor* quartus Vaticanus. HEINS.

215. *Reſpectans limina vultu*] *lumina* ſcripſi. an *numina*? HEINS. *reſpectas lumina* cod. Barth.

219. *Pectus*] *pontus* Buſlid. pro *pondus.* eleganter. ita *corpus* & *pondus* commutantur apud Ovid. III. Met. 621. BURM.

220. *Caſtae tuto per dulcia noctis*] Duo, *dubia.* prior Moreti, *devia.* forte, *Caſtaeque tibi.* HEINS. *tutum* maritum jam periculis defunctum jubes narrare. malim tamen, *Excipiens caſtae tuto* &c. *tuto caſtae* Voſſ. *pugnarum ſeries* Buſlid.

223. *Non ſolitos*] Dan. Heinſ. ad Sil. Ital. VI. 560. legebat, *non ſolita es.* non video rationem. millies enim infinitivo noſter & alii ita utuntur. BURM.

da-

Numinibus votiſque vacas, & ſupplice crine
Verris humum. teritur neglectae gratia formae
Cum proprio reditura viro: nec deſide cura
Segnis marcet amor. laudem prudentia belli
Feminea pro parte ſubit. dum gentibus ille
Confligit, vigili tu proſpicis omnia ſenſu:
Ne quid in abſentem, virtutibus obvia ſemper,
Audeat invidiae rabies, neu rumor iniquus,
Ne qua procul poſitis furto ſubſederit armis
Calliditas nocitura domi. tu ſedula quondam,
Rufino meditante nefas, quum quaereret artes
In ducis exitium, conjuratoſque foveret
Contra pila Getas, motus rimata latentes,
Mandatis tremebunda virum ſcriptiſque monebas.

Reliqua deſiderantur.

224. *Supplice*] *ſimplice* Busl. *ſupplice crure* Oxon.

225. *Teritur*] Ita vetus liber, quod & manu ſua firmavit Cujacius. alii. *tegitur*, quod ſane ſubfrigidum. hic vero adverte veras laudes matronae alicujus, viro abſente. vide Ovidium in Epiſt. Laodamiae. Ceterum videntur deeſſe quaedam huic encomio, ſed credo ſponte omiſſa, ne invidiam irritaret. CLAVER. cum Aldo & Claverio, *teritur* noſtri omnes, tertio Vaticano excepto. HEINS. & ita Parmenſis.

228. *Subit*] *tulit* Voſſ.

230. *Abſentem*] *abſentes* Busl. ſed de Stilichone agitur. ſimilis locutio, ſed alio ſenſu, apud Flor. IV. 2. *aliquid in abſentem ducem auſa fortuna.* BURM.

231. *Fervor iniquis*] Sex ſcripti, *femur.* ſchedae Gudianae & unus Ambroſ. *rumor.* optimus. *fulgor.* *ſeu fervet* Palat. *neu ſem.* tertius Vaticanus. latet aliquid. in Gyraldi codice notatum, multa hujus poëmatii deſiderari. HEINS. *femor* Voſſ. a m. pr. *fervor iniquus* Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph. Colin.

232. *Subſederit*] *ſubſideret* Buſlid. *ſublaederit* Oxon.

235. *In ducis*] *judicis* Busl. *exitium* Wolf.

CL. CLAUDIANI EPITHALAMIUM

DICTUM PALLADIO V. C. TRIBUNO ET NOTARIO, ET CELERINAE.

PRAEFATIO.

CArmina per thalamum, quamvis feſtina, negare
Nec volui genero, nec potui ſocero.
Hic ſocius, dux ille mihi; noſtrique per aulam
Ordinis hic conſors emicat, ille prior.
Hunc mihi conjungit ſtudiis communibus aetas;
Hunc mihi proponit vel ſenium vel honos.
Carmen amor generi, ſoceri reverentia poſcit,
Officio vatis, militis obſequio.

Hoc elegans Epithalamium ſubita exultatione compoſitum eſt a Claudiano, qui ſe comitem aut ſocium Palladii, ac militem Stilichonis profitetur. Claver.

1. *Per thalamum*] notat, dum nuptiae celebrantur. vide ad Valer. Flacc. I. 767. *negarem* Parm. Burm.

2. *Socero*] Stilicho ſocer Palladii, quia Celerinam, filiam forte adoptivam, dedit ei nuptum: ſic etiam Theodoſius fuit ſocer Stilichonis. Gens vero Palladiorum inclita & nobilis fuit ad usque tempora Sidonii. quin etiam non procul ab urbe Biturica viſitur praedium inſigne, inde, ut fertur, denominatum. Claver.

3. *Noſtrique*] *noſtramque* Buſlid.

8. *Officio vatis*] *Obſequio vatis, militis officio* Buſlid. vid. VI. Conſ. Hon. 554.

Epithalamium] Lucenſis, *Epithalamius dictus Palladio ..... tribuno & notario & Celerinae.* Gyrald. *Incipit Epithalamium dictum Palladio* v. c. *tribuno ac notario.* cetera legi non poterant. ex utraque lectione hanc concinnavimus, quam contextus exhibet. prim. Vatic. *Incipit Epithalamium dictum Palladio* v. c. *& Celerinae.* in Oiſeliano, *Epulamus dictus. Praefatio.* Heins.

EPITHALAMIUM
PALLADII ET CELERINAE.

FOrte Venus blando quaeſitum frigore ſomnum
Vitibus intexti gremio ſuſceperat antri,
Denſaque ſidereos per gramina fuderat artus,
Adclinis florum cumulo: criſpatur opaca
Pampinus, & mites undatim ventilat uvas.
Ora decet neglecta ſopor: faſtidit amictum
Aeſtus, & exuto tranſlucent pectore frondes.
Idaliae juxta famulae, triplexque viciſſim

Nexa

1. *Forte*] Haec mihi videntur ſapere venam Papinii. Is vero Silvarum ita orditur: *Forte remittentem curas.* CLAVER.

2. *Suſceperat*] Ita vetus liber. alii omnes, *ſucceſſerat*, nullo ſenſu. CLAVER. *Suſceperat* Claverius ex veteri libro, cum neget in vulgata lectione ſenſum eſſe, quod & Raphelengius ſecutus. Certe in Culice, *Mitem concepit projectus membra ſoporem.* ſex ex noſtris ſcripti, *ſeceſſerat.* Patavin. *quaeſitans ſomnum.* ut ambiguitas vitetur, ſcribo:

Forte Venus blando quaeſitum frigore ſomnos
Vitibus intexti gremio ſucceſſerat antri.

ſucceſſerat quaeſitum ſomnos, pro ad quaerendos ſomnos. *ſuccedere antro* habes apud Virgilium quoque Eclog. V. 5.

Sive ſub incertas Zephyris motantibus umbras,
Sive antro potius ſuccedimus.

& mox v. 19.

Sed tu deſine plura, puer, ſucceſſimus antro.

HEINS. mollius forte flueret verſus, ſi ex *quaeſitum* liceret facere, *quaerit dum frigore ſomnum* &c. *ſucceſſerat antri.* BURM.

4. *Acclinis florum cumulo*] Gyrald. *Acclinis foribus.* Lucenſ. *floribus.* nil muto. HEINS. *Acclivis* Buſlid. MSS. Pulm. & edd. olim. *acclivi* Iſingr. Pulm. Heinſius in priori editione diſtinxerat ita, & legerat, *Floribus acclinis: cumulo criſpatur* &c. *criſpantur* Parm.

5. *Pampinus*] Κλῆμα ſeu tener colicolus, frondoſusque vitem ab aeſtu vindicans. Virgil. (I. Georg. 448.)

Heu male tunc mites defendet pampinus uvas.

hanc dictionem Varro, ut ait Servius, ſemper maſculinam fecit. CLAVER.

Vitem ſudantem] Ita omnes libri praeter unum MS. quae locutio huic poëtae valde familiaris, ideoque aliam, licet antiquam, reponere mihi fuit religio. Ea vero ſic ſe habet:

——— *criſpatur opaca*
Pam pinus, & mites undatim ventilat uvas.

ſane Plinio *undatim criſpae menſae.* Virgilius vero (II. Georg. 437.)

Et juvat undantem buxo ſpectare Cytheron.

ubi Servius: *vento mota buxus undarum aeſtus imitatur.* ventus autem eſt aëris fluens unda. dixerat etiam ante *vitibus intexti*, videturque ignavum, ſi dictionem tam parvo intervallo repetat. ſed feſtinabat, ut ſupra docuimus. CLAVER. *τὸ vitibus* jam praeceſſerat. optime igitur Claverii codex, *mites undatim ventilat uvas.* atque ita Lucenſ. niſi quod *ſudanti* in eo corrupte. *crinis undatim criſpus* Plinio XXXVI. 7. Gyrald. *mites ſudanti v. uva.* primus Vatic. *multos ſudantem.* *undare* ut *fluctuare.* vide notas Lib. II. in Eutrop. 270. *undantem ſegetem* dixit Sidonius Apollinaris Panegyrico Anthemii. in Oiſeliano: *Pampinus & muſto vitem ſudantem ventilat uva.* Puto, *& muſto ſudantem ventilat uvam.* HEINS. *vitem ſudantem ventilat aura* cod. Barthii.

7. *Aeſtus & exutae*] Prior Moreti, *excuſſo.* Puto ſcribendum, *faſtidit amictum Ceſtus.* Ceſto Veneris nihil venuſtius in rerum natura fuiſſe Poëtae teſtes: nihilque Momum in eo carpere potuiſſe. hinc φαίνοντα κεςῦ μαγώτερα Philodemus in Epigrammatis. hoc ergo vult, ceſtum pro veſtitu Veneris fuiſſe. *baltheum Veneris* vocat Apulejus Lib. II. Metam. vetus Inſcriptio Eborae: DIVO. JULIO. LIBERALITAS. JULIA. EBORA. OB. ILLIUS. MUN. ET. MUNIC. LIBERALITATEM. EX. DDD. QUOJUS. DEDICATIONE. VENERI. GENETRICI. CAESTUM. MATRONAE.

Nexa ſub ingenti requieſcit Gratia quercu.
Pennati paſſim pueri, quo quemque vocavit
Umbra, jacent: fluitant arcus, ramiſque propinquis
Pendentes placido ſuſpirant igne pharetrae.
Pars vigiles ludunt, aut per virgulta vagantur.
Scrutantur nidos avium, vel roſcida laeti
Mala legunt, donum Veneris, flexuſque ſequuntur
Palmitis, & ſummas pennis librantur in ulmos.
Defendunt alii lucum; Dryadaſque procaces
Spectandi cupidas, & ruſtica Numina pellunt,
Silveſtreſque Deos: longeque tuentibus antrum
Flammea laſcivis intendunt ſpicula Faunis.
Quum ſubito varius vicina clamor ab urbe
Et fauſti juvenum plauſus, mixtaeque choreis
Auditae per rura lyrae: Celerina per omnes
Italiae canitur montes, omniſque maritum
Palladium reſonabat ager. pervenit ad aures
Vox jucunda Deae, ſtrepituque excita reſedit,

Et

NAE. DONUM. TULERUNT. Statius v. Theb. 62. de Venere:

Nec vultu nec crine prior ſolviſſe jugalem
Ceſton, & Idalias procul ablegaſſe volucres
Fertur.

ſic apud Lucianum dialogis Deorum, judicio Paridis, jubetur Venus ceſtum deponere, ne eo tanquam praeſtigiis judicem incantet. HEINS. & *excuſſo tranſlucet* Oxon. & Voſſ. unus. de *Ceſto* hic non oportunum puto. aeſtus enim & calor jubet amictum rejicere. ſed quomodo frondes exuto pectore, id eſt nudo, poſſint translucere, non video, cum per frondes temere injectas, ut per tenuem quaſi veſtem, pectus translucere potuerit. *excuſſas tranſlucent pectora frondes* conjecerat Scaliger, ut eſſet pro pectore lucent trans frondes excuſſas. ſed tunc melius dixiſſet, *injectas tranſlucent pectora frondes.* quare malim, *& excuſſa tranſlucet pectore fronde.* ut flores etiam, quorum cumulo acclinis jacebat, & qui Venere ſe projiciente, circa pectus ſe dederant, excuſſerit, tanquam graves ob aeſtum, Venus. *tranſlucet* eſt etiam in duobus Voſſianis & Parmenſi. poſſet &, *excuſſa tranſlucent pectora fronde.* BURM.

10. *Quo quemque vocavit*] *vocabat* Ambroſ. puto, *vocarat. quocumque* etiam ſchedae Gudianae. HEINS.

11. *Ramiſque propinquant*] *propinquis*, & mox, *pendentes* cum melioribus ſcriptis legendum, non, *prudentes.* quod & Raphelengius vidit. primus Vatican. & Ambroſ. *pendent &.* etiam Oiſelianus cum ſchedis Gudianis. HEINS. *ramiſque pependunt ſplendentes placide* Buſlid.

13. *Pars vigiles*] *Pervigiles ludunt & per* prim. Vatic. & Ambroſ. HEINS. *ac per* Wolf.

14. *Scrutantur nidos avium*] *nidos alii* legendum. niſi mavis, *aut per virgulta vagantes (vel vagati) Scrutantur nidos avium.* vel, *aut per virgulta vagantur Scrutati nidos avium.* mox pro *flexuſque ſequuntur* quartus Vatic. *flexumque.* lege, *flexumve.* HEINS.

15. *Mala legunt donum Veneris*] Imo *Veneri*, quae donum Veneri ferrent. HEINS. Immo *Veneris*, quae illa daret amantibus, ut in fabula Hippomenis. BURM.

16. *Ulmos*] *alnos* Wolf.

17. *Defendunt alii lucum*] *lucos* prim. & quart. Vatic. & Ambroſ. Lege, *luco*, & vide quae diximus ad Lib. III. in Stilich. 171. mox ſchedae Gudianae, *Inſpectant cupidi.* HEINS.

20. *Intendunt*] *incendunt ſpicula flammis* Buſlid.

23. *Auditae per rura lyrae*] *tubae* opt. Ambroſ. & Gudiana excerpta. HEINS.

Celerina] Haec domus videtur fuiſſe antiqua. Plinii Secundi ſocrus id nominis habuit. vetus lapis Romae: FRONTINUS FRATRI DULCISSIMO ET CELERINA SOROR. In ſchedis P. Gnoſii viri doctiſſimi videtur ſcriptum fuiſſe *Caeſina*, aut quid ſimile. alias, *celebrata*, aut *Serena*, inepte. CLAVER. *celebrata* Buſlid. & alii, ut & editiones veteres. mox, *canitur mentes* Wolf.

27.

Et reliquum nitido deterſit pollice ſomnum.
Utque erat interjecta comas, turbata capillos,
Mollibus exſurgit ſtratis, Hymenaeon & omne
Agmen, & innumeros Hymenaeon poſcit Amores.
Hunc Muſa genitum legit Cytherea, ducemque
Praefecit thalamis: nullum junxiſſe cubile
Hoc ſine, nec primas fas eſt adtollere taedas.
Conſpicitur tandem. platano namque ille ſub alta
Fuſus inaequales cera texebat avenas,
Maenaliosque modos, & paſtoralia labris
Murmura tentabat relegens, orisque recurſu
Diſſimili tenuem variabat arundine ventum.

Re-

27. *Et reliquum*] *Et liquidum* Voſſ. *decerpit pollice* Buſlid.

28. *Utque erat interjecta comas*] Sic prim. & tert. Vatic. aliique nonnulli ex melioribus. *Utque fuit intexta* quinque ſcripti. *Utque fuit interjecta* duo cum Gudianis ſchedis. *Utque fuit intecta* alii quatuor. *Utque erat intexta* Lucenſ. An legendum, *Utque erat indepexa comas*, vel, *indigeſta*. opt. Ambroſ. *Utque fuit detecta*. Rottendorph. *Utque erat intecta*. ſec. Vatic. *Utque erat intertexta*. Forte pro, *rejecta* aut *neglecta*. Statius IV. Theb. 754. *neglecta comam, nec dives amictu*. Gyrald. *Utque fuit turbata comas*. mox pro *turbata capillos*, Lucenſ. *intecta*. Gyrald. *merita* vel *incompta*. Adſcripſi religioſe diverſas codicum lectiones, ut alienis quoque conjecturis locus eſſet. Mihi impenſe placet, *Utque erat indigeſta comas*. Helmaeſtadienſis a manu ſecunda, *Utque fuit impexa comas*. pro *turbata capillos*, ne bis idem dicatur, Oiſelianus, *turbata papillas*. deinde *aſſurgit ſtratis*, non *exſurgit*, in plerisque vetuſtioribus. HEINS. Forte, *Utque fuit turbata comas, intecta papillas*. certe, *comae* & *capilli* inepte eodem verſu cumulantur. forte etiam, *Utque fuit detecta ſinus, turbata capillos*. nam ſupr. v. 6. amictum faſtidiſſe dicit, & nudo pectore fuiſſe, & contra infra vs. 100. *legemque capillo Reddit, & ornatum formae. ſinus* vero & *comas* commutari, docere poſſunt notae Ovidianae ad Lib. II. Met. 335. & X. 386. & alibi. BURM.

29. *Interque ſuarum*] Ita vetus liber. Alias, *ſociumque requirit*. male. ſic vero diſtinximus, ut Venus inter agmen ſuarum comitum, & inter innumeros Amores incedens, quaerat Hymenaeum. CLAVER. prior Moreti, *revocatque ſuorum*, ſed manu recenti, ut interpolatoris figmentum eſſe facile appareat. admiſit tamen nimia facilitate Raphelengius. In aliis plerisque ſcriptis aut lacuna relicta, aut manu minus vetuſta ſuppleta erant. Certe primus Vaticanus omnium, quos ipſe inſpexi, veterrimus, lacunas paſſim in hoc poëmatio prodebat. Septem noſtri cum Claveriano & Gudii excerptis, *interque ſuorum Agmen & innumeros Hymenaeum quaerit Amores*. quart. Vatic. *procul ecce ſonorum Agmen*. In Viennenſi poſt lacunam priori verſu relictam:

Inde per immenſos Hymenaeum quaerit amores.

pro *quaerit* Gyrald. & Lucenſ. *poſcit*. recte. vide quae notamus de eo verbo Lib. II. in Rufin. 298. Raphelengius contra ſcriptos, *in numeris Amoris*. pro *interque ſuorum* Lucenſ. *Hymenaeus it omne*. Lego minima mutatione & optimo ſenſu:

——— *Hymenaeon & omne*
Agmen & innumeros Hymenaeon poſcit Amores.

accuſativus Graecus loco corrumpendo occaſionem dedit. HEINS. *interque ſuorum agmen & in medios b*. Buſlid. vid. ad II. Rapt. 230. ſed bis *Hymenaeon* poni ſine ulla cauſſa puto. ſed nihil extrico. mihi non diſplicet:

——— *interque ſuarum* (ſc. famularum)
Agmen, & innumeros Hymenaeon quaerit Amores.

an, *interque Jocorum Agmen?* BURM.

32. *Nullum vinxiſſe cubile*] *junxiſſe* libri cum Barthio. ſic & *ſociare cubilia* Ovid. Epiſt. III. 109. & X. Met. 635. Stat. I. Silv. II. 182.

Ergo age junge toros, atque otia deme juventae.

nullis junxiſſe ſchedae Gudii. HEINS. *vinxiſſe* praefert Bern. Martin. III. Var. Lect. 17. eadem varietas II. de laud. Stilich. 101. & centies alibi.

34. *Conſpicitur*] Hic novi carminis initium cum titulo, *De eodem*, erat in Parmenſi.

35. *Fuſus*] *Doctus* Buſlid. pro *labris* mox *libris* Oxon. duo Voſſ. & Buſlid. cogitabant forte librarii de corticibus arborum.

37. *Recurſu*] Heinſius conjecerat *recuſſu*. vide II. de laud. Stil. 405.

38. *Diſſimili tenuem*] *Diſſimilem tenui* prim. Vatic. & Ambroſ. cum Gudii ſchedis, ut *tenuis avena*

apud

Reſtitit, ut vidit Venerem, digitisque remiſſis
Ad terram tacito defluxit fiſtula lapſu.
Dulce micant oculi: niveas infecerat igni
Solque pudorque genas: dubiam lanuginis umbram
Caeſaries intonſa tegit. prior ipſa ſilentem
Conpellat: Numquamne, puer, dilecta relinques
Carmina? maternis numquam ſatiabere donis,
Dedite Muſarum ſtudio, nimiumque parentis
Aemule? quid medio tecum modularis in aeſtu?
Jamne tibi ſordent citharae? jam luſtra Lycei,
Atque pecus cordi, redituraque rupibus Echo?
Huc ades, & tantae nobis ediſſere cauſſas
Laetitiae: cui pompa toro tam clara reſultet,
Quae nova dotetur virgo: patriamque genusque
Pande, quibus terris orti, quo ſemine ducti.
Haud ignarus enim: nec te connubia fallunt
Ulla: tuo primae libantur foedere noctes.
Ille refert: Equidem dudum te, Diva, morantem

Mira-

apud Virgil. I. Ecl. 2. mox *flatu* pro *lapſu* opt. Ambroſ. & prim. Vatic. tum pro diverſa lectione Olſelianus. Adeantur quae notamus ad Naſonem VI. Faſt. 704. HEINS. Sed & *tenuis ventus* recte dicitur. Ovid. III. Amor. II.

Vis tamen interea tenues arceſſere ventos.

ubi vide. *diſſimilis* Parm. *diſſimilis arundo* eſt impar & inaequalis. *ventus* eſt ſpiritus, ſonus ex inflata tibia. *ſubito lapſu* Voſſ. BURM.

39. *Reſtitit*] Quomodo *reſtitit*, qui non currebat, ſed fuſus ſub platano jacebat cantans avena? legendum puto, *Deſtitit*, ſcilicet a canendo. ſaepe haec verba conmutata vide ad Ovid. IV. Ep. 8. noſter I. in Eutrop. 43. *nec deſtitit umquam*, *Saepe tamen coepit.* in primis literis magna ſaepe confuſio. BURM.

41. *Infecerat igni*] *interſerit* Lucenſis. alii etiam, *igne.* forte, *niveis interſerit ignem Solque pudorque genis.* HEINS.

44. *Relinques*] *relinquens* Oxon. mox pro *ſatiabere*, *ſociabere* Parm.

49. *Atque pecus cordi*] *Jamque* duo Medic. Palat. & unus Petav. *Atque nemus* Ambroſ. cum Gudii ſchedis. Puto, *Jamne nemus.* mox pro *tantae* Lucenſ. & Gyrald. *tantas.* prior Moreti, *tacitae.* prim. Vatic. & opt. Ambroſ. *tandem.* HEINS. ita *nemus* & *pecus* confuſum apud Ovid. III. Faſt. 71. ubi vide. BURM.

Rupibus] *montibus* Voſſ.

51. *Quae pompa toro*] Lege cum Vatic. & Ambr. optimis, *cui toro.* nec aliter ſchedae Gudianae. HEINS. Ego malim, *cui pompa viro.* nam mox *orti* virum & virginem ſpectant. & notum *virum* & *torum* millies permutari. *tori* Wolff. BURM.

Clara] *laeta* Buslid. *clara* eſt reſonans. vid. ad Virgil. III. Aen. 519.

53. *Terris orti*] *terris*, *ſimul & quo ſemine* Buſl. mox *fallunt Una* Voſſ.

55. *primae noctes*] eaedem Gudianae ſchedae *cunctae.* an *junctae*? HEINS.

Libantur] *labantur* Buslid.

56. *Diva morantem*] Prim. Vatic. & Ambroſ. iidem, *morari.* mox *Mirabar quid*, non *quod*, ſcribo. quomodo Barthius quoque curis ſecundis. Virgil. I. Ecl. 47.

Mirabar, quid moeſta Deos, Amarylli, vocares.

Propertius Lib. III. El. IX.

Mirabar quidnam miſiſſent mane Camoenae?
Ante meum ſtantes Sole rubente torum.

quo loco ſcribendum videtur, *viſiſſent*, ut & paulo poſt *viſere.* Terent. Eun. Act. II. Sc. II.

Miror quid in Piraeo abierit.

Cicero Trebatio Lib. VII. Ep. Famil. XII. *Mirabar quid eſſet, quod tu mihi litteras mittere intermiſiſſes.* Symmachus Lib. IV. Epiſt. ult. *Mirabar, quid eſſet rei, quod amicitiae obſervantiſſimus diu ſcribendis litteris abſtinebas.* Livius Lib. II. cap. 54 *mirari primo quid non deſcenderet tribunus.* ita recte codex Palatinus, non *quod* vel *qui.* HEINS. vid. ad Petron. cap. LXIX. & ad Calpurn. Declam. IV. *tanti quid adhuc ſecura* Buslid.

59. *Cul-*

Mirabar, quid adhuc tanti ſecura maneres
Conjugii: non parva tibi mandatur origo.
Faſcibus inſignes, & legum culmine fultae
Convenere domus, & qui lectiſſimus orbi
Sanguis erat: rubris quae fluctibus inſula latrat,
Quis locus Aethiopum, quae ſic inpervia famae
Seceſſit regio, quo non rumore ſecundo
Palladii penetravit amor, mentisque benignae
Temperies, doctique ſales, & grata ſenectus?
Per cunctos iit ille gradus, aulaeque labores
Emenſus, tenuit ſummae faſtigia ſedis,
Eoum ſtabili moderatus jure Senatum.
Hic ſplendor juveni. cunabula prima puellae
Danubius, veteresque Tomi: Mavortia matris
Nobilitas ſpoliis armisque exſultat avitis,
Inmenſamque trahit Celerini robore lucem,

Qui

59. *Culmine*] *carmine* Buslid. an *cardine*? vide ad laud. Seren. 193. BURM.

60. *Laetiſſimus urbi*] *lectiſſimus* ſeptem ſcripti. Vatic. & Ambroſ. *lectiſſimus orbi.* ſic Statius IV. Theb. 483. *juvenes lectiſſima bello Pectora.* mox bene *fluctibus* cum ſcriptis Raphelengius. *Qui locus* non *quis* primus Vatic. HEINS. Si legiſſent notas Heinſii nuperi editores Gratii, non hunc locum egregie favere *laetis venantibus artibus* ſomniaſſent. BURM.

61. *Fluctibus*] *quo fluctibus inſula luſtrat* Buslid. *flatibus* Parm. Junt. Iſingr. Pulm. Ald. & editiones plurimae.

62. *Quae ſic*] *quo ſic* Voſſ. & mox, *quo nonque timore* Busl. *quae nunc impervia flammae* Wolf. a m. pr.

63. *Succeſſit regio*] *Seceſſit* cum libris & Barthio. ſequenti verſu *penetrarit* malim. HEINS. ita *receſſus rubri aequoris* II. in Rufin. 242.

65. *Et grata ſenectus*] duo Florent. & tertius Vaticanus cum Oiſeliano, *terga.* puto pro *terſa.* quatuor alii, *amica.* Juvenal. Sat. IV. *Criſpi jucunda ſenectus.* mox *benignae* recte opt. Ambroſ. HEINS. Forte, *gnava ſenectus*, ut adhuc viridis ſit, non effoeta. ita apud Ovid. I. ex Pont. X. 12. *gnava juventa.* ubi alii *grata.* ſed & Calpurn. V. Ecl. II. *gnavam juventam* dixit. & apud Liv. X. 39. *gnaviter* pro *graviter* in ſcriptis occurrit. ita doctiſſimus Markl. apud Stat. V. Silv. I. 76. repoſuit *gnavam quietem*, non ſine ſpecie veri. ubi antea *raram*, vel *vanam* legebatur. & alia quaedam loca in hac voce corrupta emendat. in quibus tamen omnibus non idem ſentio. in Buslid. erat. *doctisque ſales & amica ſenectus.* ſed infra vs. 133. *juvenem* vocat. forte quia innuptus erat, vel, quondam juvenis. BURM.

66. *Iit*] *it* Parm. mox pro *moderatus*, *moderatur* Wolf.

68. *tenuit*] *tenuis* ed. Ald. Iſingr. & aliae. ſine ſenſu. forte intelligit praefecturam Urbis. BURM.

69. *Hic ſplendor juvenum*] *juveni* cum ſcriptis legendum, quod ab aliis jam occupatum. lege, *Hinc ſplendor juveni.* ut alibi, *Hinc honor Eutropio.* HEINS.

70. *Veteresque Tomi*] Haec gens, licet barbara, Romanos ipſos urbanitate ſuperavit, & amore literarum. Itaque Ovidius charam ſibi Tomum denunciat, quae aliquibus *Tomis* dicitur, unde Tomitae. quod minime miror; ſunt enim Graecae originis: quinimo & Flaccia a duce Romano dicta iis quaſi finitima eſt. apud eos profecto immunis egit Poëta, & coronam publico ſibi conſenſu impoſitam velut diadema geſſit. ideo crediderim inclitae genti Polonicae innata virtutum & doctrinae ſemina ex coeli non diſſimilis conſtitutione. CLAVER. *veteres thalami* Buslid.

Mavortia matris Nobilitas] Celerina patrem habuit Tomitanum ſeu Getam. ex qua regione etiam opinor Stilicho. nobilitas vero matris eſt alicujus momenti. Ovid.

Hinc fuit Euander, qui quamquam clarus utroque,
Nobilior ſacrae ſanguine matris erat.

vide Dig. ad Municipalem. Nobilis vero is eſt, auctore Livio, qui patrem aut avum ciere poteſt. denique miles videtur nobilis propter cingulum. CLAVER. Lego, *patris* vel *patri.* nam Moreti codex, *Marti.* alii quidam, *Martis.* HEINS.

72. *Celeris de*] Ita vetus liber. alias, *Celerini.* ſed, ut verum fatear, hic locus mihi valde obſcurus. de hoc tamen Celere Statius videtur loqui Lib. III. Silv. in Propemptico Metii Celeris. CLAVER.

Qui quondam Meroën juſſus Nilumque tueri,
Quum ſibi, poſt obitus & Parthica fulmina Cari,
Sceptra daret miles, rebusque inponere vellet,
Deſpexit fremitus, & praetulit otia regno:
Reſpuit ingeſtum, quod vi, quod poſcere ferro
Poſthabita pietate ſolent. tum purpura primum
Inferior virtute fuit, meruitque repulſam

Ob-

VER. Claverius ex veteri libro, *Celeris de.* Celerina gens iis temporibus nobiliſſima, in qua etiam martyres nonnulli. adi Cyprianum Epiſtola XXXIV. & quae illic notat Pamelius. HEINS. *Celerine* Voſſ. *Cupidius Celerinus* memoratur Capitolino in Maximin. cap. ult. qui an intelligatur, neſcio. certe ad Gordiani tempora referri poſſet. ſed quia potius Cari tempora noſter memorat, forte ex ejus poſteris. quamquam hoc mirum videri poſſit, a nemine memorari ſcriptore, cum Caro ſuperſtites filii fuerint, & nemo ſcribat milites non voluiſſe obtemperare, cum demum Diocletianus poſt Numeriani caedem ſuſceperit imperium. in Indice Gruteri videntur etiam *Celerini* & *Celerinae* quaedam. *Scelerini* Parm. BURM.

73. *Meroën*] Papinius de Celere III. Silv. II. 102.

Nunc regina Phari, numenque Orientis anheli
Excipe multiſono puppem Mareotida ſiſtro.
Ac juvenem egregium, Latius cui ductor Eoa
Signa, Palaeſtinasque dedit frenare cohortes
Ipſa manu placida &c.

& ſub finem v. 136.

Tu rapidum Euphraten, & regia Bactra, ſacrasque
Antiquae Babylonis opes. vide reliqua. CLAVER.

74. *Poſt domitas ad Parthica flumina Carrhas*] Ita vetus liber. vulgati, *Cum ſibi poſt domitos & Parthica fulmina claros.* Eſt & alius MS. non adeo antiquus, ubi non *claros*, ſed *Caro.* quod etiam notavit Cujacius. id vero ſpeciem habet conjecturae, quaſi de Caro Imp. fulmine tacto apud Parthos hic agatur. CLAVER. Nonnulli, quos inter ſecundus Vaticanus, *domitos Carros. domitas Carras* Raphelengius cum optimo Ambroſiano. Claverius ex antiquo codice, *domitas ad Parthica flumina Carras.* quod nec mihi diſplicet. Cum poſt domitas Carrhas ſceptra ſibi miles daret ad Parthica flumina. Carrhae cum ab aliis Imperatoribus, tum a Gordiano tertio captae: qui in expeditione illa occubuit, a Philippo nefarie trucidatus, ſepultusque in caſtro Circeſſo ſeu Circenſi, quod inter duos fluvios ſitum, Euphratem videlicet & Aboram, teſtibus Ammiano Lib. XXIII. & Procopio Lib. II. Perſic. qui id caſtrum Cercuſium appellant. Circeum eſt Capitolino, Euagrio Circeſium, Circuſium Zoſimo Lib. III. qui id pari prorſus modo inter duos ponit fluvios. ut appareat cur *ad Parthica flumina* dixerit Claudianus. Appoſite Ammianus Lib. XXIII. de Juliano: *Moeſtus exinde digreſſus venit curſu propero Carras, antiquum oppidum, Craſſorum & Romani exercitus aerumnis inſigne: unde duae ducentes Perſidem viae regiae diſtinguuntur, laeva per Adiabenam & Tigridem, dextra per Aſſyrios & Euphratem.* Oiſelianus, *poſt domitos & Parthica fulmina caros.* Gyrald. tamen Lucenſ. & prim. Vatic. *poſt obitus & Parthica fulmina caro,* vel *claros.* Scribe:

Cum ſibi, poſt obitus & Parthica fulmina Cari
Sceptra daret miles.

vel *ad Parthica flumina.* ut de Caro Imperatore intelligatur, qui ad Cteſiphontem fulmine ſublatus, ut quidam volunt. Confirmat unice hanc conjecturam ſummus Claudiani imitator Sidonius Apollinaris Narbone:

Nam quis Perſidis expeditionem,
Et victricia caſtra praeteribit
Cari Principis, & perambulatum
Romanis legionibus Niphaten:
Tum, cum fulmine captus Imperator
Vitam fulminibus parem peregit.

ubi verſu penultimo *fulmine tactus,* vel *raptus,* legendum. HEINS. *Qui ſibi poſt domitos & Parthica flumina Carros* Buslid. *& Parthica fulmina Charyn* Ald. *Carros* Wolf.

77. *Reſpuit inceſtum*] *ingeſtum* Gruter. ad Senec. Medeam v. 132. & ſic Lucenſ. & prim. Vatic. *incertum* Scaliger. Delrius ad Senecam, *hoc ſceptrum.* perperam. Juſtinus de Epaminonda Lib. VI. *recuſanti omnia imperia ingeſta ſunt.* Capitolinus Pertinace; *Donativum promiſit, ingeri ſibi imperium a Laeto & Electo dixit.* Lampridius Alexandro Severo, *Unum me de vobis cenſete potius, quam Magni nomen ingerite.* Sidonius Panegyrico Aviti:

Ut primum ingeſti pondus ſuſcepit honoris.

Plura adſtruendae huic ſcripturae congeſſit curis ſecundis Barthius. videndus etiam de hoc verbo Juretus ad Symmachum Lib. IV. Ep. 29. mox *tum* pro *non* ſcripti. ſchedae Gudianae, *huic.* non male. HEINS. vide & ad Valer. Flacc. VII. 651. *non purpura* Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin.

79. *Metuitque repulſam*] Imo, *meruitque* cum libris. Statius Surrentino Pollii vs. 125.

Obvia majeſtas: doluit Fortuna minorem
Se conceſſa viro: magnum delata poteſtas,
Majorem contemta probat; cognomina ſumſit
Plena ducis: genitor; paullatim evectus in altum;
Princeps militiae; qua non inluſtrior exſtat
Altera: cunctorum tabulas adſignat honorum;
Rectorum tractat numerum; conſtringit in unum
Sparſas imperii vires, cuneosque recenſet
Diſpoſitos: quae Sarmaticis cuſtodia ripis,
Quae ſaevis objecta Getis, quae Saxona frenat,
Vel Scotum legio; quantae cinxere cohortes

Ocea-

Spemque metumque domas indignantemque repellis
Fortunam.

ſic lego, non *refellis*. HEINS.

81. *Se confeſſa viro*] Bene iidem ſcripti, *conceſſa*. mox, *delata* recte Pulmannus cum primo Vaticano & Ambroſ. pro *delecta*. HEINS.

82. *Contemta*] *concepta* Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin.

83. *Plena ducum*] Florent. S. Marci, & Buslid. *ducit*. lege *ducis*. *diem* Oiſelianus. HEINS.

Vectus ad altum] *in altum* quatuor libri. Lego, *evectus in altum*. *ſubvehere* dixit Statius Lacrimis Etruſci vs. 76. ubi *ſubrexit* minus concinne nunc legitur:

Praecipuos ſed enim merito ſubvexit in actus
Nondum ſtelligerum ſenior dimiſſus in axem
Claudius.

HEINS. I. in Rufin. 22. *tolluntur in altum.*

84. *Quo non inluſtrior exſtat Alter*] *Qua* & *Altera* cum libris. pro *aſſignat*, *adſignat* prim. Vatic. forte, *ac ſignat*. Ceterum huc videtur referenda vetus Inſcriptio apud Sirmondum pag. 18. notarum in Sidonium: FL. CELERINUS. V. D. SCRINIARIUS. IN. L. PATRICIAE. SEDIS. DEP. ID. NOVEMB. D. N. FL. VALENTINIANO. AUG. VII. ET. AVIENO. V. C. COSS. HEINS. *exit* Buslid.

85. *Tabulas adſignat*] Haec non ſunt adeo cuilibet expoſita. ſed non dubito, quin Celerinae pater fuerit Primicerius Notariorum in Occidente, vir ſpectabilis, ad quem pertinuit cura Laterculi majoris, ut eſt in Notitia. Sub eo omnium dignitatum & adminiſtrationum notitia, tam militarium quam civilium. Scholas & numeros tractat, quae omnia recenſet Claud. Tribunus & Notarius, ideoque hujus rei ſciens, ſi quis alius. vid. Cod. Lib. XII. tit. 7. Papinius vero Silv. I. v. 85. de Abaſcantio, cui Domitianus,

Molem immenſam humeris, & vix tractabile pondus
Impoſuit (nec enim numeroſior altera ſacra
Cura domo) magnum late dimittere in orbem,
Romulei mandata Ducis, viresque modosque
Imperii tractare manu, quae laurus ab Arcto,
Quid vagus Euphrates, quid ripa binominis Iſtri
Quid Rheni vexilla ferant.

quae conferenda ſunt cum Claudiano. CLAVER.

86. *Regnorum numeros*] *Rectorum numerum* primus Vatic. & Gudii excerpta. ut Lib. II. in Eutrop. 590.

Rectorum numerum terris pereuntibus augent.

Rectorum numeros Oiſelianus de Praefectis Provinciarum agit. mox primus Vaticanus, *conſtringit in unum Sparſas imperii vires, cuneosque recenſet*. HEINS. *numeros* de militaribus copiis interpretatur Torrent. ad Sueton. Veſp. VI. Barthius legebat: *exſtat*. *Alter cunctorum* &c.

88. *Depoſitum quae*] *Diſpoſitos* Lucenſ. & Oiſelianus. *Diſpoſitos quam* Gyrald. *Diſpoſiti: quae* ſchedae Gudianae cum primo Vaticano. ſecundus, *Depoſitam*. Scribe ex veſtigiis optimorum codicum, tranſpoſita verborum ſerie, hoc ordine:

Rectorum tractat numerum, conſtringit in unum
Sparſas imperii vires, cuneosque recenſet
Diſpoſitos: quae Sarmaticis cuſtodia ripis &c.

Aliter Barthius, quem boni codices hoc loco defecere. *Diſpoſiti cunei*, quomodo in veteri Inſcriptione Ariminenſi:

Auſoniis populis gentiles rite cohortes
Diſpoſuit, ſanxit foedera, jura dedit.

diſpoſiti in turmas equites apud Statium Theb. V. & Achill. I. 458. de exercitu Graeco ad Trojam ituro:

——— *Tum ſparſa & diſſona moles*
In corpus vultumque coit, & rege ſub uno
Diſpoſita eſt.

mox *Getis* pro *Rhoetis* libri. HEINS. ita *ſtationes diſponere* dixit Sueton. Aug. XXXII. Tib. XXXVII. & LXXII. & *diſponere excubias*, & ſimilia paſſim. BURM.

90. *legio*] *regio* Parm. Iſingr. Gryph. Colin.

Quan-

Oceanum, quanto pacatur milite Rhenus.
Caſta domus, ſincera fides, induſtria ſollers:
Elegit Stilichon. nihil ultra laudibus addi
Judiciove poteſt. tali nubente puella
Nonne tibi ceſſare nefas? duc protinus omnes
Duc age. marcentes cupio quaſſare coronas,
Et vibrare faces, & noctem ducere ludo.
Haec quoque non vilem mihi fiſtula commodat uſum,
Reſponſura choris. vix haec Hymenaeus. at illa
Fontibus abluitur gelidis, legemque capillo
Reddit, & ornatum formae: praeliſque ſolutae
Mira Dionaeae ſumit velamina telae.
Floribus exſtruitur currus; juga floribus halant;
Florea purpureas adnectunt frena columbas.
Undique concurrunt volucres, quaecumque frementem
Permulcent Atheſin cantu, quas Larius audit,

Quas

Quantum cinxere cohortes] *Quanta*, & mox, *quanto* bene Raphel. ſcripti confirmant. HEINS. ſed vide ſupra II. in Stilich. 439. & Conſ. Mall. 57.

93. *Elegit*] Id eſt, adoptavit. Adoptio enim fit electione, quae naturam imitatur. Habuit vero Stilicho ſororem, quae nupſit Heracliano, ex quo forte haec Celerina. quod ſi verum eſt, crudelis & ingratus fuit Heraclianus, qui Stilichonem manu ſua interfecerit, tanquam novandi cupidum. cum ipſe poſtea in Africa tyrannidem occupaverit, ut teſtatur nummus ita inſcriptus *Dn. Heraclianus P. F. Aug.* unde illa Conſtitutio Cod. Theod. *Heracliani vocabulum, nec privatim nec publice ulla memoria teneat.* CLAVER.

96. *Cupio*] *cupias* Ald. quod non inconcinnum eſſet, niſi inſuaviter ad aures repetitio illa ſyllabarum *as* in *quaſſare* & *coronas* accideret. *ceſſare* Buslid. ex praecedente verſu. BURM.

97. *Ducere ludo*] vide ad Val. Flacc. I. 251.

98. *Mihi fiſtula*] *Jam fiſtula* prim. Vat. & Ambroſ. cum Gudianis excerptis. malim &, *commodet.* HEINS.

99. *Reſponſura choris*] *thoris* Buslid.

101. *Praelis*] Sic habuit vetus liber. alias, *populis.* Cujacius etiam notavit legi, *Pepli*, quod conſidera. Martialis (II. 46.)

Sic tua ſuppoſitis perlucent praela lacernis.
Sic micat innumeris arcula ſyntheſibus.

Preſſoria dixit Ammianus. CLAVER.

102. *Dionaeae ſumit velamina telae*] *Cleoneae reddit miracula telae* prim. Vatic. *miracula* etiam unus Ambroſ. alii quidam, *peplisque. populumque* Gudii ſchedae. Buſlid. *peplumque ſolutae* Lucenſ. & prim. Vatic. *praeliisque.* τὸ *ſolutae* in mendo cubat. Lego, *praeliſque polita.* vel certe, *praeliſque ſolutis.* Ammianus Lib. XXVIII. *Solutis preſſoriis veſtes luce nitentes arbitra diligenter explorant.* pro *miracula* forte & legendum *ſpiracula.* ob odores. Huc refer illud Martialis XI. 9. *De Palatinis domini quod ſerica praelis.* ubi gratos odores recenſet. noſter II. in Eutrop. 335. *Veſtis odoratae ſtudium.* pro *ſumit* excerpta Gudiana *ſuuit.* pro *ſolvit*, opinor. ut locus fortaſſe totus ſic ſit conſtituendus:

——— *praeliſque politae*
Mira Dioneae ſolvit ſpiracula telae.

Virgil. IV. Georg. 415. de Venere, *ambroſium diffudit odorem.* HEINS. *populiſque ſolutae* Parm. Junt. Ald. Colin. Gryph. Iſingr. & aliae. *pleriſque* Voſſ.

103. *Exſtruitur currus*] *currum* unus Ambroſ. ut Graeciſmus ſit, neque aliter ſecundus & tertius Vaticani. HEINS. ita & Parm. ſed durior hic Graeciſmus videtur. de verbo *halare* vid. Heinſ. ad Ovid. IV. Met. 393 & VIII. 675. BURM.

105. *Quaecumque frementem*] *fremente* cum Lucenſi malo. mox *rauci Paduſae*, non *raucae*, Palat. *raucas volucres* olores dixit Maro Aen. VII. 705. noſter mox *raucam Paduſam* ob olorinum concentum. Auctor Pervigilii Veneris.

Jam loquaces ore rauco ſtagna cygni perſtrepunt.

HEINS. *quicumque* Voſſ. & in ſequentibus, *quos L. a. quos B. a quos* Oxon. & Voſſ. edd. Iſingr. Gryph. Colin. & Parm. niſi quod primo loco, *quo Larius. quos recipit* etiam Buſlid. *accipit* Wolf. *promulcent* Parm. *frementem* rectius dicit fluvium, quam cantum, ut Conſ. Mall. 237. *Torrentes inmane fremunt.* & alibi. BURM.

Quas Benacus alit, quas excipit amne quieto
Mincius: ereptis obmutuit unda querelis.
Eridani ripas, & raucae ſtagna Paduſae
Diffugiens nudavit olor. laetantur Amores,
Frenatisque truces avibus per nubila vecti
Oſtentant ſe quisque Deae, magnoque tumultu
Confligunt; pronique manus in verbera tendunt,
Atque inpune cadunt. lapſus meliore volatu
Conſequitur, vincitque ſuos auriga jugales.
Ut thalami tetigere fores, tum vere rubentes
Deſuper invertunt calathos, largosque roſarum
Imbres, & violas plenis ſparſere pharetris,
Conlectas Veneris prato, quibus ipſe pepercit
Sirius, & teneras clementi ſidere fovit.
Gemmatis alii per totum balſama tectum
Effudere cadis, duro quae ſaucius ungue
Niliacus pingui deſudat vulnere cortex.
Adgreditur Cytherea nurum, flentemque pudico
Detraxit matris gremio. matura tumeſcit
Virginitas, ſuperatque nives ac lilia candor,
Et patrium flavis teſtatur crinibus Hiſtrum.

Tum

108. *Ereptis obmutuit unda querelis*] *abruptis* magis placet. ut II. de Rapt. 160. *abrumpit mutas in fila querelas.* Statius VI. Theb. 183.

——— *ſic fata repente*
Concidit, abruptisque immutuit ore querelis.

Libr. V. 552.

——— *moriens vagitus in auras*
Excidit, & ruptis immutuit ore querelis.

obmutuit unda, ut in illo Petronii:

——— *jam Phaſidos unda*
Orbata eſt avibus, mutoque in litore cantum
Solae deſertis adſpirant frondibus aurae. HEINS.

110. *Diffugiens nudavit olor*] *viduavit* puto. HEINS.

111. *Frenatisque*] *frenatique* Oxon. mox, *oſtendit ſe* Busl. *oſtendat* Oxon.

113. *Pronique manus in verbera tendunt*] *in verbera pendent* fortaſſe, ut ad verbera haec referantur, quae oloribus intentabant. ſic Virgilius & Silius non ſemel. de quo nos alibi ad Statii Silvas. fors etiam, *pronaeque manus*, quamquam Graecismum praeſtat non ſollicitari. HEINS. eſt imitatio Virgilii Lib. V. 147. *pronique in verbera pendent.*

114. *Lapſis meliore volantes*] Ordo horum verſuum in vulgatis libris turbatus erat. deinde, *lapſus meliore volatu* cum Lucenſi & octo aliis. HEINS. *lapſi* Voſſ.

116. *Tum vere*] *timuere* Buſlid. *tumuere* Voſſ. haec ex vitioſa & indiſtincta ſcriptura nata ſunt. *vernus rubor* ita dictus II. de Rapt. 90. II. Stilich. 423. BURM.

117. *Deſuper invertunt calathos*] Malo, *invergunt.* de quo verbo adeantur quae notamus ad Ovid. I. ex Pont. IX. 54. pro *plenis pharetris* vide ne ſcribendum ſit, *plenis caniſtris.* in *caniſtris* enim flores legebantur. Adi notata ad Faſtos Naſonis Lib. IV. 451. HEINS. In alia re recte quidem, ſed Amores paratas habebant pharetras (vid. ſupr. vs. 12.) quibus pro caniſtris utebantur. *ſpiris ſp. phraretis* Buſlid. quod quid velit neſcio. an *ſpiſſis?* Idem Buſl. *deſinitur mulcent thalamos.*

119. *Prato*] *campo* Voſſ. *collectis* Parm.

124. *Adgreditur Cytherea virum*] *nurum* ſcribe cum melioribus libris, & mox *pudico* pro *Cupido.* HEINS. *pudico* Wolf.

127. *Crinibus*] *civibus*, ſed correctum *crinibus*, Voſſ. *deducit crinibus* Buſlid.

128. *Tum*

Tum dextram conplexa viri, dextramque puellae
Tradit, & his ultro ſancit connubia dictis:
Vivite concordes, & noſtrum diſcite munus:
Oſcula mille ſonent. liveſcant brachia nexu;
Labra ligent animas. neu tu virtute paterna
Confidas, juvenis. non eſt terrore domanda,
Sed precibus pacanda tibi. concede marito
Tu quoque, neu Scythicas inſenſis unguibus iras
Exercere velis: vinci patiare rogamus:
Sic uxor, ſic mater eris. quid lumina tinguis,
Virgo? crede mihi, quem nunc horreſcis, amabis.
Dixit: & aligera geminos arcuque manuque
Praeſtantes e plebe vocat. puer ilicet Aethon,
Et Pyrois rutilas reſperſi murice plumas

Pro-

128. *Tum dextram*] Hic apparet *ἱερολογίας* nativa ſpecies, ſed profana. CLAVER.

129. *Et bis*] *ex iſtis* Buſlid.

131. *Oſcula*] *ſecula* Buſlid.

132. *Labra ligent animos*] *animas* lege, ut Nupts Honorii, *labris animam conciliantibus.* quomodo recte illic Clar. Gronovius ex illo Graeco. *τὴν ψυχὴν Ἀγάθωνα φιλῶν ἐπὶ χείλεσιν ἔσχον.* & illo Latino: *Animula aegra & ſaucia cucurrit ad labias mibi.* quod utrumque exſtat apud Gellium Lib. XIX. cap. XI. vide totum carmen; plura enim illic ad rem. Adde Propertium Lib. I. Eleg. XIII.

Et cupere optatis animam deponere labris.

ita enim ſcribendum, non *verbis*, quod eſt in vulgatis. multo minus *membris* cum Scaligero. Ariſtaenetus Lib. II. Ep. 19. *καὶ ἀλλήλοιν συνεπείλαινον ἄμφω, οὐ μόνον εἴργον ἁρμόζοντες, ἀλλὰ καὶ φιλήμασιν ἐπιστομίζοντες τὰς ψυχάς· τοῦτο γὰρ φίλημα δύναται. καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ βούλεται· σπεύδουσιν αἱ ψυχαὶ διὰ τῶν στομάτων πρὸς ἀλλήλας, καὶ περὶ τὰ χείλη συναντῶσιν. καὶ ἡ μῖξις αὕτη γλυκεῖα γίνεται τῶν ψυχῶν.* ubi plura ex Heliodoro & Lucretio Mercerus. rurſus Lib. I. Epiſt. XVI. *οὕτω προσφῦσα μανικῶς, ὥστε μόλις ἀποσπᾶται τὰ χείλη, καὶ καλλίτριφί μου τὸ στόμα, τῶν δὲ χειλέων αὐτῆς ὑπανοιχθέντων, ἀτμὸς εὐώδης καὶ τοῦ ἔξωθεν οὐκ ἐλαττούμενος μύρου, εἰς τὴν ψυχὴν ἐπωχετεύετο τὴν ἐμήν.* Petronius: *jam pluribus oſculis colliſa labra crepitabant, jam alligata mutuo ambitu corpora animarum quoque mixturam fecerant.* denuo idem:

——— *baeſimus calentes*
Et transfudimus hinc & hinc labellis
Errantes animas.

Theocritus in Oariſti, ubi luſum ſimilem Veneriorum deſcribit, *τὰν ψυχὰν ἐπιβάλλειν* dixit. Bion Epitaphio Adonidis

Τοσοῦτόν με φίλασον ὅσον ζώει τὸ φίλαμα
Ἄχρις ἀπὸ ψυχῆς ἐς ἐμὸν στόμα, κ' εἰς ἐμὸν ἧπαρ
Πνεῦμα τεὸν ῥεύσῃ.

Lucilius:

Eduxique ollis animam in primoribus labris.

in Catalectis,

Jungere & innumeras nexa per ora animas.

Manilius Lib. VI. 624.

Oſcula, & in proprias animam transferre medullas.

mox, ut ad Claudianum revertamur, pro *virtute paterna* Gyrald. & prim. Vatic. *proterva.* HEINS.

133. *Terrore*] *virtute* Oxon.

134. *Sed precibus placanda*] *pacanda* lege cum Vatic. ut Nupt. Honor. Feſcenn. 104. *Inpacata licet ſaeviat unguibus.* HEINS.

135. *neu Scythicas*] *nec Futiebas* Buſlid.

137. *Sic uxor, ſic mater eris*] Auguſtinus: *Femina nubit, ut mater fiat.* unde matrimonium ominis cauſa dictum. CLAVER. Malo, *eas.* ſic apud Ovid. IV. Faſt. 519. *Soſpes eas ſemperque parens.* Adeantur quae notamus ad Epicedium Druſi Naſonianum 472. & Lib. II. in Eutrop. 157. de formula *Sic eat.* HEINS. Non ubique contra ſcriptos talia, quae amabat Heinſius, intrudenda. Ovid. II. Faſt. 426.

Nec prece, nec magico carmine mater eris.

& paulo poſt v. 448.

Virque pater ſubito, nuptaque mater erat.

II. Amor. IV. 22.

Quae fuerat virgo tradita, mater erat.

pro *tingis*, *ſtringis* Buſl. *tinguis* Wolf.

139. *Dixit: & aligeros*] *aligera.* mox *reſperſi*, pro *diſperſi* cum libris. HEINS. *reſperſi* Wolf. Parm. & Ald.

140. *E plebe*] *de plebe* Buſlid. Voſſ. Oxon. & Wolf. *Pyroes* Voſſ. & Wolf.

143. *Ille*

Proſiliunt, puroque inbutis melle ſagittis,
Hic nuptam petit, ille virum. ſonuere reducta
Cornua: certa Notos pariter ſulcavit arundo,
Et pariter fixis haeſerunt tela medullis.

143. *Ille virum*] *illa* Parm.

144. *Sulcavit*] *ſuccavit* Wolf.

145. *Tela*] *membra* Buſld. ſed tum legerem, *fixis haeſerunt membra ſagittis.* vulgatum tamen praefero. Burm.

CL. CLAUDIANI

LIBRI I

DE RAPTU PROSERPINAE

PRAEFATIO.

INventa ſecuit primus qui nave profundum,
Et rudibus remis ſollicitavit aquas:

Qui

Praefigitur huic libro Praefatio, in qua vulgo, & etiam in meo MS. legitur, *Aegaeas biemes*, *Jonumque.* ſed MS. liber, quem mihi utendum Victor Giſelinus, ſingulari vir doctrina, conceſſit, *Joniumque* continebat, quod etiam concinnius videtur. Delr. Apud Graecos olim tantum non deſita prooemia & epilogi. at Juriſperitis aliter viſum, ac poëtis majorum gentium. utriusque rei exempla ſunt apud Virgilium, Statium & Ovidium. Sed, ut verum fatear, paulo circumſpectius videntur egiſſe Perſius & Claudianus ſeparata praefatione a juſto poëmate ipſo genere carminis, cum divinus alioqui Maro unum corpus fecerit. Et tamen magnus ille Scaliger ſenior indignatur iis, qui tanti viri judicio arbitrium ſuum & cenſuram praetulerint. Nullum vero antiquius aut ſplendidius argumentum ſcribendi fuit hoc Raptu: quem Nicomachus artifex memorabilis in tabula depinxit adeo pulchre, ut Jovis Capitolini templo dedicata ſit. De hujus operis Mythologia Actio 5. in Verrem tibi fecerit ſatis, ſi adjunxeris quaedam ex Natura Deorum. Adde, ſi libet, Metamorphoſin & Faſtos Ovidii. Verum excellit hac in re Poëta noſter: *Qui ferruginei thoros mariti, Et Muſa canis Inferos ſuperna*, ut eleganter Sidonius. Ceterum imitatio eſt Achilleidos. ut enim Thetis filium in Scyro, ſic filiam Ceres in Sicilia deponit, unde *inter utrumque volat dubiis Victoria pennis.* quod ſine ullius offenſa dictum velim. Claver. Poëma hoc ἀτελὲς & mutilum ad nos pervenit, ut & alia nonnulla ex Claudiani operibus. *Raptum Proſerpinae* auctor, puto, inſcripſerat, non *de Raptu*, quod barbarorum commentum. Sic *Triſtia*, *Faſti*, *Amores*, *Ars Amatoria*, & ſimilia apud Ovidium, non *de Triſtibus*, *de Faſtis*, atque ita porro. *L. Junii Moderati Columellae Rei Ruſticae libros*, non *de Re Ruſtica* optimus ac vetuſtiſſimus codex S. Germani Pariſinus inſcribit. Florentino dedicatum hoc opuſculum ex Praefatione libro ſecundo praemiſſa colligimus, ut omnino mihi perſuadeam, hinc errorem quorumdam profluxiſſe, qui Claudianum Florentinum fuiſſe ſuſpicati ſint; cum nihil tam certum ſit, quam in Aegypto, & quidem Alexandriae natum. quod argumentis multis evinci a me poſſet, niſi alii id jam praeſtitiſſent. Quid quod Alexandrinos dicaciſſimos fuiſſe conſtat? qua in re tam aſſiduus eſt noſter, non tantum in epigrammatis, verum etiam in verſibus epicis, & ubi maxime deberet eſſe ſerius, ut jure cenſeri poſſit decori hic non valde ſtudioſus, & ad ſatyram quandoque deſcendat. Ceterum *Raptus* hic in V. Cl. Patricii Junii codice, in utroque Oxonienſi, priore Moreti, Puteaneo, Regio, tribus Petavianis, quatuor Mediceis, Florentino S. Marci, Bononienſi, & duobus Ambroſianis, tribus Vaticanis & Palatino legebatur. In excerptis quoque Gyraldi & Livineji Vaticanis exſtabat. quamquam primo Vaticano codici manu recentiore poëmatium hoc erat adſcriptum. in reliquis codicibus deſiderabatur. Habui praeterea alium Patricii Junii codicem, alium item Petavianum, duos Voſſianos, duos meos, duos Vaticanos, unum V. Cl. Thomae Bartholini, in quibus poëmatium hoc tantum, ceteris Claudiani omiſſis, exhiberetur. Florentino haec inſcribunt vulgati codices, quod ſcripti non confirmant. Heins.

De Raptu Proſerpinae] Proſerpinae raptus, trita veteribus fabula, dat operi nomen, quem Nicomachus pinxit. Plin. Lib. xxxv. cap. 16. Praxiteles ex aere finxit. Idem libro xxxiv. cap. 8. ſed nec hujus color & juventus, nec illius caelum cum divinis Claudiani verſibus conferri poſſunt. Fabulam fuſe deſcripſere Ovidius Lib. v. Metam. Fab. vi. & Faſtor. Lib. iv. Tull. Act. vi. in C. Verrem, qui tamen ex Ennenſium nemore raptam a Dite virginem contendit, noſtro reclamante, qui ſub Aetna id factum vult: cui favet Diodorus Lib. vi. cap. 2. Argumentum autem pete ex Servio ad illud 1. Georg. 39.

Nec repetita ſequi curet Proſerpina matrem. mythologiam ex Plutarcho Lib. Περὶ τῦ ἐμφαινομένυ προσώπυ τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης. Dempster.

1. *Primus qui*] *qui primus* Oxon. Jun. Voſſ.

2. *Ru*

Qui dubiis auſus committere flatibus alnum,
Quas natura negat, praebuit arte vias.
Tranquillus primum trepidus ſe credidit undis,
Litora ſecuro tramite ſumma legens:
Mox longos tentare ſinus, & linquere terras,
Et leni coepit pandere vela Noto.
Aſt ubi paullatim praeceps audacia crevit,
Cordaque languentem dedidicere metum;
Jam vagus exſultat pelago, coelumque ſecutus
Aegaeas hiemes Jöniasque domat.

2. *Rudibus remis*] Id eſt ramis arborum, non politis. *robora ſilvis infabricata* vocat Virg. iv. Aen. 399. vide ad Valer. Fl. viii. 287. non bene ceperat Barthius, pro, qui antea non experti erant mare. Burm.

3. *Flatibus*] *Fluctibus* Jun. duo. eadem varietas Epith. Pallad. 61. & alibi. *almum c. flatibus auſus* Jun. *alvum* Voſſ.

4. *Negat*] *vetat* Jun.

5. *Credidit*] *praebuit* Voſſ.

6. *Litora ſecuro tramite ſumma legens*] Vetus liber Voſſianus, *ſecreto tramite*. Prudentius:

Invenit expoſitam ſecreti in litoris acta.

Apulej. x. Met. ſub finem, *electo ſecreto litore.* ſic & apud Val. Flacc. Lib. iii. 372.

Tum ſecreta trahens Phoebeum ad litora Mopſum.

Lucanus Lib. v. 376. *Secretaque litora Leucae.* Sil. Ital. xii. 326.

Et tu ſecretis concede penatibus & me
Linque meae menti.

ita legendum videtur, vulgo *ſecuris.* Idem Lib. xvi. 243.

— —— ſecretiſque aedibus hoſpes
Sceptrigero cum rege pari ſub honore reſidunt.

in remota enim aedium parte haec agebantur. Sic Cicer. ii. de Finib. *locum celebrem & ſecretum* inter ſe opponit: *Loco* inquit, *publico privatone, celebri an ſecreto* &c. *intereſt plurimum.* Severus in Aetna:

Ni furtim generet ſecretis callibus humor
Materiam.

quod fortaſſis ille ex Lucretio ſuo hauſerat, qui dixit, *ſecretos egit calles mare.* ſic Iſidorus in Gloſſis, *calles ſunt viae paucorum veſtigiis tritae.* ut fortaſſis legendum, non ut vulgo, *pecorum veſtigiis.* quamquam & ea lectio Ictorum ex ſententia conſtet. Heins. Ego *ſecuro* praeferrem; terram enim legens non *ſecreto tramite*, ſed *ſecuro* navigat, & *audacia* mox docet primo *ſecura* elegiſſe. *ſecretum* enim eſt a frequentia hominum remotum, ut *ſecreta Nili naſcentis* ii. in Rufin. & ſimilia. *ſecure* Voſſ. unus a m. prim. voces vero hae paſſim confunduntur. vid. ad Ovid. ix. Met. 558. *ſumma vero litora* in mare excedentia, extrema, vocat. Burm.

9. *Praeceps audacia crevit*] Euſtathius Swarthius in Analectis, & curis prioribus Barthius, legunt, *in praeceps.* non ſequor. Lib. i. in Rufin. 34. *caeco praeceps audacia vultu.* Stat. v. Theb. 368.

Tunc primum ex animis praeceps audacia ceſſit.

Ovid. Halieut.

At laus prima canum, quibus eſt audacia praeceps.

Ammianus Marcellinus Lib. xxx. *Horum obſtinatione libertatem temeritas, conſtantiam audacia praeceps, eloquentiam inanis quaedam imitatur fluentia loquendi.* Lib. xx. *Defenſores, ni vigilaſſent, exitium adfore jam ſperantes, in audaciam ruere praecipitem.* ita *praeceps amentia & diſcordia* Statio. Heins. ſic *praeceps virtus* Grat. Cyneg. 167. *crevit*, ut Praef. Conſ. Mall. 5.

An tibi continuis crevit fiducia caſtris? Burm.

11. *Jam vagus erupit pelago*] *exſultat* Iſingrinus. eleganter. ut apud Ovidium Lib. i. Met. 130.

Fluctibus ignotis inſultavere carinae.

& apud Silium Lib. xiv. 364. *Inſultant pariter pelago.* Pro *irrupit* plerique tamen, *irrumpit*, & *pelagus* duo Petaviani cum uno Mediceo, quod praeſtat. ſic, *Intacti cum clauſtra freti audax irrumperet Argo.* Bell. Get. 2. & Bell. Gildon. 138. *talique ſupernas Irrumpit clamore fores.* & *cohors experta pontum irrumpere* Statio vi. Thebaidos. Heins. *vagus irripuit* Voſſ. *irrumpit* alius Voſſ.

12. *Aegaeas*] Ita veteres duo codices, & recte, nam haec duo ſaepe junguntur apud Poëtas. Statius: *Iönium Aegeumque premi.* vana igitur illa repetitio, *Iöniasque hiemes Iöniumque domat.* Claver. Statius Lib. v. Silv. ii. 5.

Ceu ſuper Aegeas hiemes abeuntis amici
Vela ſequar.

Heins. *Iöniumque* fere omnes ſcripti, & Parrhaſ. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. editiones. neſcio quid praeſtet. *Jonias iras* dixit infra vs. 147. *Jonia pericula* Statius iv. Silv. iv. 100. ubi perperam *procellas* reponit vir doctus; nam ita & idem Stat. v. Silv. i. 68. *medii pericula ponti* dixit. In codice Sangallenſi adjectum erat diſtichon hoc:

Sic ego qui rudibus ſcripſi praeludia verbis
Ingredior Stygii nobile Ditis opus.

quod a monachali manu profectum eſſe nullus dubito. Burm..

CL.

CL. CLAUDIANI
RAPTUS PROSERPINAE.

LIBER I.

INferni raptoris equos, adflataque curru
Sidera Taenario, caligantesque profundae
Junonis thalamos audaci prodere cantu

1. *Inferni raptoris*] Exordium mutuatus eſt a Silio, qui ita habet Punicorum VII.

Ceu quondam aeternae regnator noctis ad imos
Quum fugeret thalamos, Aetnaea virgine rapta,
Egit nigrantem picea caligine currum.

Dempst. Mira in hoc verſu gravitas, & quae tamen inſtar orationis paullatim adſurgentis. Plinius Secundus, *non affectanda ſemper elata, in pictura umbra, in oratione ſubmiſſio laudabilis.* Alia poëmata e contra, ut eſt apud Servium, dactylum requirunt. At Papinius ita ſuam Thebaïda orſus eſt, ut Silio numeroſior appareat. Claver.

Adflataque] Phraſis elegans, atque Statiana:

Adflatusque fugit curru majore Boëtes.

apud Arbitrum: *ventoſa loquacitas animos juvenum peſtilenti ſidere adflavit.* Claver.

2. *Taenario*] *Taenareo* Voſſ. & Mediol. edit. Vicet. Parm. *tartareo* Jun. ita ſolere librarios promiſcue has voces exhibere vidimus ad Ovid. IV. Faſt. 612. & dubito quid hic aptius, quia in Sicilia res geſta, non Peloponneſo. vid. & Lib. II. 307. *Trinacrio* cod. Leid. & in margine, *alii*, *Taenario.* Burm.

3. *Junonis*] Proſerpina *Juno Lucina* a Latinis dicta, ut ex duplici ratione diſces a Varrone IV. de Ling. Lat. *Stygia* a Statio IV. Theb. *Stygiaeque ſeveros Junonis thalamos.* ab eodem etiam *Aetnaea* Lib. V. Silv. III. *imbrarum reges, Aetnaeaque Juno.* & *Averna* a Silio Lib. XIII. *conjux Junonis Avernae.* a Marone *Inferna* VI. Aen. *Junoni infernae dictus ſacer.* Forte quod *inferius terrae hemiſphaerium per illam a Phyſicis antiquis ſignificatum* Macrob. I. Saturn. cap. XXI. Dempster.

Prodere cantu] Vetus liber, & Vicetin. Mediolan. & Pariſienſ. *promere.* Delr. *prodere* in veteri codice, quod facile admiſi, nam in Rufin. dixit, *quid prodere tanta relatu?* at prius dixerat Lucanus: *cauſſas expromere rerum.* Claver. *prodere* Iſingrinus & ex noſtris octo. vere. quod & Claverius expreſſit, & probat curis ſecundis Barthius. Gloſſae MSS. Balthaſaris Moreti: *Prodo, decipio, manifeſto, vel credita detego, vel ſecreta in lucem produco.* Sic vates dicebantur *Deos prodere*, quorum mentes aut arcana revelabant. multus in ea locutione Lucanus, qui appoſite Lib. V. 176. *nec tantum prodere vati, Quantum ſcire licet.* & Lib. X. 194. apud eundem Achoreus vates:

Fas mihi magnorum, Caeſar, ſecreta Deorum
Prodere.

ita vetus liber Lovanienſis, non *parentum.* paulo ante Caeſar illi ipſi Achoreo v. 180.

——— *quodcumque vetuſtis*
Inſculptum eſt adytis, profer, noſcique volentes
Prode deos.

atque ita ille ſaepe, ut Lib. I. 631. Arruns, *vix fas, Superi, quaecumque monetis Prodere me populis.* & mox v. 677.

——— *rapitur matrona per urbem*
Vocibus his prodens urgentem pectora Phoebum.

apud Curtium Lib. VII. cap. VII. Alexander ad Ariſtandrum vatem: *Erigyius arcana mea & ſecreta, te prodente, cognovit.* Ovid. III. Faſt. 291.

Sed poterunt ritum Picus Faunusque piandi
Prodere.

ita meliores membranae, vulgo *tradere.* Flavius Vopiſcus Aureliano: *Itum deinde eſt ad templum, inſpecti libri, proditi verſus.* ubi de Sibyllinis oraculis. Valer. Flacc. III. 408.

Ille mihi, quae danda forent luſtramina caeſis,
Prodidit, ille volens Erebum terrasque retexit.

& paulo ante v. 216. *Vos prodite Divae Eumenidum noctisque globos.* Phineus vates apud eumdem Lib. IV. 480.

Fata loquax mentemque Jovis, quaeque abdita ſolus
Conſilia & terris ſubito ventura parabat,
Prodideram.

Noſter infra Lib. III. 55.

Quod ſi quis Cereri raptorem prodere divûm
Audeat.

Mens congeſta jubet. greſſus removete, profani.
Jam furor humanos de noſtro pectore ſenſus
Expulit, & totum ſpirant praecordia Phoebum.
Jam mihi cernuntur trepidis delubra moveri
Sedibus, & claram diſpergere culmina lucem,
Adventum teſtata Dei. jam magnus ab imis
Auditur fremitus terris, templumque remugit
Cecropium, ſanctasque faces extollit Eleuſin.

Angues

& paulo poſt, *paſſurus prodita regna.* ſed jam nimii ſumus. HEINS. vide & II. in Eutrop. 193. & ad Ovid. V. Faſt. 508. in aliis quoque rebus ſaepe utitur noſter hoc verbo. ut IV. Conſ. Hon. 416. Conſ. Mall. 220. Lib. II. de laud. Stilich. 210. & alibi paſſim. BURM.

4. *Mens concuſſa*] Legi *congeſta*, praeter veteres libros, tam ſcriptos quam excuſos, etiam Brodaei Miſcellanea jubent. DELR. Hanc lectionem vetus exemplar & Colinei editio agnoſcit. Conſtat vero hunc Poëtam Platonis imitatione delectari. neque immerito Brodaeus, juvenis olim peracutus, & ſerio doctus, arguit eos, qui vim tam bellae dictionis non adverterint. Siquidem ἡ ψυχὴ λογίζεται κάλλιστα, ὅτι μάλιστα αὐτὴ κατ' αὐτὴν γίγνεται. ergo *congeſta mens* vere eſt συνηθροισμένη ψυχή. quamvis apud Virgilium, *fecundum concute pectus.* unde forte *concuſſa* magis placuit Scaligero ſeniori, quod ſane in deliberationem cadit. CLAVER. Codex Gryphil *concuſſa*, ſed noſtra lectio probatur Brodaeo ex Platone: ac ſi dicat, congerie rerum confuſa mentem implicitam non facile poſſe ordiri. At ego memini me legere puerum in Vaticano, *commota*, quod confirmat Seneca Lib. de Tranquil. anim. ad finem: *non poteſt grande aliquid & ſupra ceteros loqui, niſi mota mens.* DEMPST. *conjeſta* Oxon. *concepta*, *conjecta* vel *anguſta* Voſſ. Gloſſator codicis Leidenſis *conjectam* explicat, omni tempore coadunatam per favorem Apollinis, Muſarum, Palladis, Bacchi, Cereris & aliorum Deorum. *concuſſa* probat Scaliger ex Virgilii Lib. VII. 338. *foecundum concute pectus.* ubi Cerda *congeſta* praefert hoc loco. BURM.

5. *Furor*] Id eſt, *furentis animi vaticinatio*, ut eſt apud Petronium, cum ſcilicet *praecipitatur liber ſpiritus.* CLAVER.

Noſtro de] Mollius eſt *de noſtro*, ut in Voſſiano, ne ultima ſyllaba in *humanos*, ſequente *noſtro*, durum faciat ſonum. BURM.

8. *Culmina lucem*] Vetus liber cum Pariſ. & Vicet. *lumina*, hoc eſt jubar Phoebaeae lampadis. DELR. Scripti omnes, *lumina* vel *limina.* nihil immuto. Statius I. Theb. 209. *radiant majore ſereno Culmina.* Valer. Flacc. V. 244.

Currere per ſummi fulgor laquearia tecti.

Ovid. I. Faſt. 77.

Flamma nitore ſuo templorum verberat aurum,
Et tremulum ſumma ſpargit in aede jubar.

Male ergo vir doctiſſimus Johannes Meurſius in libro de ſacris Eleuſiniis, *fulmina* legendum hic cenſet. ſi quid mutandum, *culmine* reſcribam, ut ad τὸ *delubra* referatur. Aldi certe editio, *lumine.* Appoſite omnino Juſtinus Lib. XXIV. cap 8. de Brenno Delphos oppugnante: *adveniſſe Deum clamant, eumque ſe vidiſſe deſilientem in templum per culminis aperta faſtigia.* HEINS. Dubia ſane lectio, ſcribendumne ſit *limina*, an *culmina.* ita apud Lucan. IV. 155.

Excuſſae laurus, immotaque culmina templi.

ubi alii codices, *limina.* Hamburg. *immota cacumina.* doctiſſimus Oudenporpius in *limina* pronior eſt, quae & hic vult reſtitui. Locus Juſtini, quem & Oudendorpius adduxit, ad hoſtilem Apollinis deſcenſum referendus, huc non pertinet. ille enim καταιβάτης etiam dictus. vide quae diximus de Jove Fulgeratore capt. ult. & praecipue locum Propertii ibi adductum. denique ſaepe *culmina* & etiam *limina* pro toto templo dicunt. ut Noſter II. de Laud. Stilich. 401. *Pythia culmina.* ubi etiam *limina* alii. ſic *Tarpejum culmen* Silius III. 609. *culmina* eſt in Iſingr. & Gryph. ſed *lumine lucem* Colin. BURM.

9. *Dei*] Phoebi adventum trepidatione delubri ac lucis indicio notat. Dido IV. Aen. ſacrificat Phoebo, Cereri, & Lyaeo, qui & hic, & Caſſandra, *Dei juſſu os aperit.* Ovidius, *Signa Deum noſco per ſua, Phoebus adeſt.* alii Cererem explicant. CLAVER. *Deae* etiam Parrhaſ. conjiciebat, ut de Cerere intelligatur.

10. *Fremitus*] *ſtrepitus* Juniani duo. eadem varietas apud Valer. Flacc. I. 159. ſed *fremitus* in hac re proprius, unde inter prodigia ſaepe *fremitus terrae* & *inferorum* notantur ab Obſequente. vid. cap. 106. 108. 113. 120. *coelumque* unus etiam Voſſ. pro *templum.* ſed hoc praefero, licet & coeleſtem fremitum auditum narret Obſeq. cap. 101. de quibus Schefferus videndus ad dicta loca. BURM.

11. *Cecropidum*] Unus liber MS. *Cecropium.* DELR. *Cecropium* & *attollit* meliores libri, non *Cecropidum*,

nec

Angues Triptolemi ſtrident, & ſquamea curvis
Colla levant adtrita jugis, lapſuque ſereno
Erecti roſeas tendunt ad carmina criſtas.
Ecce procul ternas Hecate variata figuras
Exoritur, lenisque ſimul procedit Jacchus,

nec extollit. Noſter Epithal. Celerinae 33. *primas nec fas attollere taedas.* Stat. Theb. II.

Multifida attollens antiqua lumina cedro.

Silius Lib. x. 550.

Ipſe manu celſam pinum flammamque comantem
Attollit ductor.

apud Apulejum: *Erant qui praeacutas ſudes attollerent.* Lib. VIII. Met. & poſtea: *brachiiſque humero tenus renudatis immanes gladios ac ſecures exſiliunt.* Seneca Hippolyto, appoſite de eadem re:

Mentem relaxa, noctibus feſtis facem
Attolle.

Heins. Sed *erexit taedas* II. in Rufin. 97. *extollere* plus quam *adtollere*, & majorem altitudinem notare puto. vid. II. in Rufin. 176. & 205. *ad aſtra extollit palmas.* quare retinui priorum omnium editionum ſcripturam. in ſolo Juniano *attollit* erat. quod licet aliis locis occurrat, minime coactus fuit Poëta ſemper eo verbo uti, ſed forte librarii ex frequenti ejus uſu adripuerunt etiam hoc loco. Burm.

Sanctasque] Meus vetus liber, *ſacraſque. ſanctas* autem, hoc eſt, omni temporum obſervatione inviolatas, quo pacto muros civitatis *ſanctos* dicimus. Delr. *Faces ſanctae* ideo, quod in ſacrificiis Eleuſiniis adhiberentur exemplo Cereris, quae filiam quaeſitura, taedas inflammavit ex ignibus, qui ex Aetna erumpunt, ut ait Tull. VI. Verr. & Noſter Lib. III. de Raptu ad finem:

——— *notaeque jugis illabitur Aetnae*
Noctivago taedas inflammatura labori.

hinc in iis ſacris ſollennis erat δᾳδουχία, *taedae geſtatio.* & Callias ſacerdos Cereris δᾳδοῦχος *facifer* dicitur. Plut. Ariſtide princ. ita intellige poëtas. Ovid. Epiſt. II. 42. *taediferae myſtica ſacra Deae.* & III. Faſt. 786. *Quos cum taedifera nunc habet ille Dea.* Juvenal. Sat. II. 91. *ſecreta coluerunt orgia taeda.* Stat. IV. Silv. VIII. 50.

——— *Actaea Ceres, curſu cui ſemper anhelo*
Votivam tacitae quaſſamus lampada myſtae.

Et Dianae Segeſtanae ſimulacrum dextra manu facem ferebat, ex Tull. VI. Verr. eandem autem eſſe Dianam & Proſerpinam diſces ex Iſidoro Lib. VIII. cap. XI. & ex verſu illo vulgato ſed ingenioſo:

Terret, luſtrat, agit, Proſerpina, Luna, Diana,
Ima, ſuprema, feras, ſceptro, fulgore, ſagitta.

Dempter.

Eleuſis] *Eleuſin* rectius codices nonnulli, de quo ad Naſonem pluribus. Heins. Nullum vidi, in quo non *Eleuſis.*

12. *Strident*] Alii, *ſtridunt*, qui ſonus hic non placet. At Scaligero ſeniori hic ordo mutatur. ſic enim ille: *Triptolemi ſtrident angues.* Claver. vid. ad Lib. III. 399.

Squammea] Bartholin. de Luce Animal. Lib. II. cap. 10. *flammea* corrigebat. Burm.

13. *Adtrita*] Id eſt polita, ſeu levia, non recutita. Cicero dixit *mentum ſimulacri attritius oſculis. adſtricta* inepte. Claver. vide quae diximus ad Val. Flacc. I. 282. Senec. Hipp. 34. *tendant Creſſae fortia trito vincula collo.* Stat. VIII. Th. 229. *manibusque attrita Tonantis cornua.* ſimilis diverſitas infra Lib. III. 161. vide & Heinſ. ad Lib. III. 102. *aſtricta* Cod. Mediol. Vicetin. Parm. & Parrhaſii, qui & *attrita jubis* agnoſcit. *attrita jugis* Ald. Iſingr. & alii. Burm.

14. *Erecti*] *Erepti* Jun. & unus Heinſii.

Roſeas] Suavia ſane & placida hic deſtinato apparent. *Roſeas* enim *criſtas lapſui ſereno* ſubjungit, denique roſas loquitur, dum ſanguineum ac luteum colorem pulcra temperie mitigat. vir tamen cum cenſoria virgula in lucem editus, ac valde judicioſus, humile neſcio quid huic epitheto adſignat, Lucretius: *Forſitan & roſea ſol alte lampade ſurgens.* Claudian. alibi dicit, *roſeum Luciferum.* & Aurorae color dicitur non male *roſeus.* Claver.

Carmina] Victoris liber, *cornua.* Delr.

15. *Ecce*] *Jamque* unus Heinſii.

ternis Hecate variata figuris] Haec ternis figuris varia, idque explicat eleganter Prudentius, & illi verſiculi incerto auctore,

Terret, luſtrat, agit: Proſerpina, Luna, Diana.
Ima, ſuperna, feras: ſceptro, fulgore, ſagitta.

Claver. Petavianus unus & Bonon. *ternas figuras* eleganti Graeciſmo. Prudent. contra Symmach. *terque ſuas eadem variare figuras Creditur.* Statii illa reſpexit noſter, Theb. x. 360.

——— *arcanae moderatrix Cynthia noctis*
Si te tergeminis perhibent variare figuris
Numen. Heins.

16. *Laetusque ſimul*] Anacreon de Baccho, δι' οὗ ἀμπαύεται λύπα δ' ὀνινάζετ' ἀνία. eundem Maro *laetitiae datorem* vocat. idcirco noſter in veteri libro & tribus excuſis, *laetum* nominat. Delr. *lenis* vetus codex. alias, *laetus.* non male ex Virgilio. ſed

 allo-

Crinali florens edera, quem Parthica velat
Tigris, & auratos in nodum colligit ungues:
Ebria Maeonius firmat veſtigia thyrſus.
Dî, quibus innumerum vacui famulantur Averni

Vul-

alludit ad *Lenei* nomen, qui Donato dicitur, quaſi *mentem leniat.* alii Graecam originem tenent mordicus, ignari antiquae conſuetudinis. quod enim in Jure *teſtatio mentis*, alluſio quidem eſt, ſed talis, ut melior teſtamenti definitio dari non queat. analogias ſane, vel etyma, vel origines boni illi non neſciebant. ſic opinor *fures* a ferendo, vel ἀπὸ τῦ φέρειν, ſine periculo dixeris. CLAVER. *lenisque* multi codices. alii, *laetusque*, quod Barthius amplectebatur curis ſecundis. ſed nil neceſſe. Auſonius Epiſt. XIII.

Sollicitat lenem comi ſermone Lyaeum.

poſſis tamen & *levis Jacchus* pro imberbi reponere, quomodo *levis Agyeus* de Phoebo apud Horat. IV. od. 6. HEINS. vide quae diximus ad Nemeſ. Eclog. III. 37. ubi eadem varietas. *praecedit* etiam Junianus. *lenis* vero Bacchus, quia mite numen vulgo habebatur. vide ad Ovid. XI. 134. & ita *mitis* dicitur Statio Lib. V. 286. qui locus in editione Lind. vitioſus exhibetur. quamquam & atrox & iracundus aliquando fingatur. in Voſſ. erat, *litusque s. pr. biatus.* in Mediol. *levique*, ut conjecerat Heinſius. nam inberbem & perpetuae juventae fingi notum eſt. ſic Horat. III. od. 18. Faunum precatur, ut *lenis incedat.* recte *procedit* pompam & dignitatem dicare notat Barthius. BURM.

17. *Crinali*] Ita *crinales lauros* dixit Rutilius Lib. I. Itiner. 15. ubi vide Comm. BURM.

18. *quem Parthica velat Tigris*] Nebrida, vel ſpolium tigridis accipe, quod etiam humano capiti aptari queat. Camillae apud Maronem (XI. 577.) *Tigridis exuviae per dorſum a vertice pendent.* Ceterum ſi quis viderit figuras ſigniferorum Romani exercitus, facile agnoſcet has induvias. CLAVER. victa India curribus triumphalibus Bacchus junxit tigres. Ovid. I. Amor. Eleg. II. Martial. Lib. VIII. Ep. 26. Silius Lib. XVII. in fine. noſter IV. Conſ. Hon. 684. *irent blandae ſub vincula tigres.* ideo hoc fictum, quod vinum ferocia quaeque corda domet. Fulgent. Mythol. II. notum ſatis heroes pellibus ferarum veſtiri ſolitos quas ſuperaſſent. ſic Herculi Leonis, ut & Antaeo, datur tergus. Lucan. Lib. V. aper Tydeo Stat. XI. Theb. urſae Aceſtae. Leopardi Paridi III. Iliad. princ. Tigris Baccho. Stat. I. Silv. II. *flavam maculoſo nebrida tergo.* Sidon. carm. X. in princ. Imo & Bacchae ſic indutae. Sidon. carm. XI.

— diſtincta latus maculoſa nebride Thyas.

Avienus:

Orgia ludentes & nebride pectore cinctae
Deducere choros.

auratos ungues ad mimeſin Statii VI. Theb. *extremos auro manſueverat ungues.* DEMPST. Unus Medic. *Parthia.* ſic *Arcadia nemora* pro *Arcadica* apud Senec. Herc. Furent. in vetuſto exemplari. noſter *Armenia ora* IV. Conſ. Hon. *Galliae mulieres* Saluſt. apud Nonium. *Pharſalia tecta* Catullo. *gens Maſſylia* Lucan. Lib. IV. & ſimilia. Πάρθιοι ἄνδρες pari modo apud Anacreontem Od. LV. *Acriſia puella* pro Acriſeonea Sulpicio Luperco in Catalectis Pithoei. *Lydius infans*, & *Lydia virgo* pro *Lida* in iisdem Catalectis. *Graecia tellus* in Periegeſi Priſciani. *Mauſolus rex terrae Cariae* Ciceroni apud Gellium Lib. X. cap. 18. *Eurimedon Pamphylium flumen* pro Pamphylo apud Ammianum Lib. XVII. HEINS.

Ungues] Bartholinus de Luce Animal. II. 10. *angues* legebat.

19. *Fulſit*] Hoc mendoſum eſt, nam dicere voluit Bacchum meraco vino titubantes pedes Lydis thyrſis confirmaſſe. quae ſententia erit, ſive *fulcit* ut Moguntini, & Baſileenſes, ſive *firmat*, ut meus MS. legamus. Colinei & Parrhaſii lectio, videlicet *figit*, a Victoriano codice confirmatur. DELR. Diverſa lectio, *figit*, *fulſit*, pro *fulcit.* at Statius, Claudiani norma & Lydius lapis: *firmat veſtigia virga.* unde vetus lectio etiam firmatur, alioqui *fulcit* delicatum ſatis. CLAVER. *firmat* meliores. alii, *figit*, minus bene. Virgil. III. Aen. 659.

Trunca manum pinus regit & veſtigia firmat.

Lucan. IV. 41.

Dum labat & fixo firmat veſtigia pilo.

Statius Theb. II. *medica firmat veſtigia virga. firmare conto veſtigia* apud Sidonium Majoriani Panegyrico, & Epithalamio Ruricii, *veſtigia pinnis firmare.* Alcimus Avitus Lib. I.

Surgit, & erectis firmat veſtigia plantis.

noſter III. Conſ. Hon. 39.

Mox ubi firmaſti recto veſtigia greſſu.

Juvenalis tamen Sat. XIV. 272. quamquam minus ad rem, *ancipiti figens veſtigia planta.* HEINS. *figit* Vicet. Parm. *fulcit* Iſingr. Gryph. vide Bell. Get. 483. *figens* unus Heinſii. *Maebonius figit* Voſſ.

20. *Dî*] Orpheus apud Ovid. (X. Met. 17.)

O poſiti ſub terra numina mundi
In quem recidimus, quidquid mortale creatur.

CLAVER.

In

Vulgus iners, opibus quorum donatur avaris,
Quidquid in orbe perit, quos Styx liventibus ambit
Interfuſa vadis, & quos fumantia torquens
Aequora gurgitibus Phlegethon perluſtrat anhelis;
Vos mihi ſacrarum penetralia pandite rerum,
Et veſtri ſecreta poli: qua lampade Ditem
Flexit Amor, quo ducta ferox Proſerpina raptu
Poſſedit dotale Chaos; quantaſque per oras
Sollicito genitrix erraverit anxia curſu.
Unde datae populis leges, & glande relicta

Ceſſe-

In numerum] Fauni ludunt *in numerum* Virgilio, hic vulgus Averni famulantur. ſic ad Symphoniam Carpus ilie famulatur apud Arbitrum. CLAVER. Ita veteres & recentiores quaedam editiones. ſed Barthius & alii, una voce *innumerum*. nam apud inferos ſtatuere in numerum famulatos, eſſe abſurdum. *innumeri* Voſſ. BURM.

Famulantur] non *famulatur*, potiores ſcripti & primae edd. probe. Sil. Ital. VI. 562. *jacent portis ululante dolore Diſperſum vulgus*. ita bene vetus liber. lego etiam, *ululantque*. Ovid. XII. *veniunt leve vulgus, euntque*. HEINS.

21. *Vulgus*] Naſo (II. Faſt. 653.)

Perque vias urbis, latosque ululaſſe per agros
Deformes animos vulgus inane ferunt. CLAVER.

Opibus avaris] In Culice: *non avidas agnovit opes*. Cicero: *Pluto ideo vocatur Dis, quod omnia & recidant in terras, & oriantur e terris*. CLAVER.

Donatur] *dominatur* Oxon. m. s. Heinſius olim conjecerat *damnatur*. vid. I. in Rufin. 143.

22. *Perit*] *petit* Ald. & Colin. vitio, credo, operarum pro *liventibus*, *humentibus* Jun. *angit* etiam Mediol. & Leid. codex. mox pro *torquens*, *torrens* Voſſ. ita Lib. II. 198. *torrentius amne*. *ſpumantia* Leidenſis.

24. *Vorticibus*] In juniores libros haec vox ex gloſſemate pro *gurgitibus* irrepſit. DELR. Scripti, quos vidit omnes, *gurgitibus*, ut apud Silium Lib. III. 452. *quem gurgitibus complexus anhelis Cunctantem immergit*. HEINS. eadem varietas apud Lucan. IV. 102. ubi vide varias lect. Aldus edidit *gurgitibus*. *flegeto* Leid.

27. *Flexit Amor*] Hoc non improbo. at vetus liber, *Uſſit*. unde facilis conjectura τοῦ *uſſit*. Tibullus in hanc rem:

Illius ex oculis, cum vult exurere Divos,
Accendit geminas lampadas acer Amor.

ſed infra dicet Claudianus (II. 13.) *flexura chaos*. imo etiam *urere cuncta*. nihil tamen mutandum cenſeo, quia plenior eſt verſus. Statius: *lampade parcentes & inani ſtrinximus arcu*. CLAVER. *quae ducta* Barth. edit prim.

Ferox] Alii contra veterem ſcripturam, *fero*. At Scaliger ſenior τὸ *ferox* non probat. ſane *virgo ferox* eſt apud Ovidium, & *juvenilis ferocia* dicitur Senecae. CLAVER. *ferox* hic eſt virginitate tumens. vid. Barthium.

29. *Curſu*] *curru* Voſſ. & Leid. *paſſu* alter Voſſ.

30. *Datae leges*] Omnia, praeter unum, exemplaria habent, *fruges*. ſed ſtatim ſubjungit *ariſtas*, quod idem eſt. Maroni dicitur *Ceres legifera*. ad Pariſios ſupra aedem D. Mariae Campeſtris ſimulacrum ejus, aërium valde, viſitur, gerentis, ni me oculi fefellere, trutinam, legum & juſtitiae ſymbolum, qualis eſt in numo Diocletiani. CLAVER. *Leges* Claverii codex. quod placet. ita leges & ariſtas conjunxerit; utraeque enim Cereris munus, unde & *legifera* Virgilio dicta Lib. IV. 58. ubi *Frugifera* multi codices perperam. hinc & Θεσμοφόρια ejus ſacra, & Θεσμοφοριάζουσαι. ſed & Θεσμόφορος Ceres ipſa. utrumque etiam conjunxit Ovidius Lib. V. Met. 342. de Cerere:

Prima dedit fruges alimentaque mitia terris,
Prima dedit leges.

Et Callimachus in Cerer. 18.

Μὴ μὴ ταῦτα λέγωμεν, ἃ δάκρυον ἤγαγε Δηοῖ
Κάλλιον, ὡς πόλιεσσιν ἑαδότα τέθμια δῶκε.
Κάλλιον, ὡς καλάμην τε καὶ ἱερὰ δράγματα πρῶτα
Ἀσταχύων ἀπέκοψε.

Plinius Lib. VII. cap. LVI. *Ceres frumenta invenit, cum antea glande veſcerentur. eadem prima leges dedit*. Triptolemus quoque tam leges, quam fruges Athenienſibus dediſſe credebatur. quam rem Porphyrius de abſtinentia animalium Libro IV. & Hieronymus contra Jovianum libro primo attigerunt. HEINS.

Glande relicta] Veterum cibos glandes fuiſſe tritiſſimum ex Juvenal. Sat. VI. princ. Val. Flacc. Argon. I. Virg. Georg. I. princ. Plin. Lib. VII. cap. 56. princ. Sidon. carm. IX. Arnob. Lib. II. *Sit panis ex farre, aut, ut ſecula imitemur antiqua, ex cinere calido glandes*. quod inventum fuit Pelasgi regis Arcadum; qui ob id Βαλανηφάγοι vocantur. apud Herodotum in oraculo

Pythio.

Ceſſerit inventis Dodonia quercus ariſtis.
Dux Erebi quondam tumidas exarſit in iras;
Proelia moturus Superis, quod ſolus egeret
Connubii, ſterileſque diu conſumeret annos,
Inpatiens neſcire torum, nullasque mariti
Inlecebras, nec dulce patris cognoſcere nomen.
Jam quaecumque latent ferali monſtra barathro
In turmas aciemque ruunt, contraque Tonantem
Conjurant Furiae: crinitaque ſontibus hydris
Tiſiphone quatiens infauſto lumine pinum
Armatos ad caſtra vocat pallentia Manes.
Paene reluctatis iterum pugnantia rebus
Rupiſſent elementa fidem, penituſque revulſo
Carcere laxatis pubes Titania vinclis

44. Vi-

Pythio. Rhodig. Lib. xvi. cap. 3. ubi tamen nota J. C. glandis appellatione *omnes fructus* continere, ut ait Cajus L. *qui venenum* 236. §. de V. Sign. Dempst. pro &, malo, *ut.* tres ſcripti, *tum.* Forte, *cur.* Heins. *cum* unus codex Heinſii, Leid. & Mediolan. ſi vero *ut* legatur, poſſet *fruges* retineri, quod omnibus ſcriptis & editis, praeter Claverlano codici, inſedit. & ille forte conjecturam Cujacii nobis dedit. de Cerere Legifera omnia jam vulgata. *fruges populo* erat in Mediol. *populis* Leid. Burm.

31. *Dodonia quercus*] Alludit ad morem Graecorum, qui ſponſam curru vehebant ad maritum, comitante affini, qui *parochus* ſive *chamaepus* dicitur. Pollux Lib. iii. Onom. cap. 3. eum Pauſanias *paranymphum* appellat. licet de curru Plutonis nude intelligi poſſit, ut ii. de Raptu habetur. vide noſtrum (Epith. Honor. 186.) ubi inquit: *pilentaque ſacram Praeradiant ductura nurum.* Dempst. *Dodonea* Voſſ. *Dodoneia* Leid.

32. *Dux Erebi*] Statius: *Forte ſedens media regni infelicis in aula Dux Erebi.* Claver.

exarſit in iras] Hic Amor & Ira in eandem perſonam concurrunt, nec jam demiror illud Horatii, *difficili bile tumet jecur.* quamvis ſit ſedes libidinis, quo ſpectat illud ſatis concinnum:

Cor ſapit, & pulmo loquitur, Fel commovet iras,
Splen ridere facit, cogit amare jecur.

Claver. Pro *exarſit*, *exivit* Voſſianus alter & ſecundus Vaticanus. ut apud Lucanum Lib. iii. 112. *tamen exit in iram.* Plinius Hiſt. Nat. Lib. vii. cap. 19. *Exit hic animi tenor aliquando in rigorem.* vulgata tamen lectio non eſt ſollicitanda. Martialis Spectaculis:

O quam terribiles exarſit pronus in iras.

mox *connubii*, pro *connubiis* meliores libri, quod altero elegantius. Heins. vide ad Ovid. iii. Art. Am. 419. & *ardere in iras* ſaepe occurrit. Virgil. vii. 445. *Talibus Alecto dictis exarſit in iras.* ubi vid. Serv. Tacit. xv. Annal. 54. *& in mucronem ardeſcere juſſit.* pro *connubii*, *conjugii* Voſſ. *connubiis* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Paſſer. Colin. *conſumſerat* alter Voſſ. Burm.

35. *Mariti*] Aliter habuit vetus liber, nempe, *nudasque maritae.* quaſi illecebrae & blanditiae ſint magis propriae feminarum, ut infra vs. 104. *Neptunum gremio complectitur Amphitrite.* & in opuſculo de Magnete vs. 31. Claver. *maritae* probarem, nam illecebrae propriae mulierum ſunt. mox pro *nec dulce*, *& dulce* Vicet. Parm. & Paſſer.

39. *Conjurant*] *conſurgunt* Oxon. verſu ſuperiore pro *aciemque*, *aciesque* Oxon. Voſſ.

Crinita] *crinata* Voſſ. *ſentibus Hydris* Aldi editio, mendoſe.

40. *Infeſto*] Sequor vet. Lib. & alios, quibus *infauſto* arridet. Delr. *infauſto* Aldus cum Parrhaſio & ſcriptis. recte. Ovidiana Hypſipyle Epiſt. vi. 45.

At mihi nec Juno, nec Hymen, ſed triſtis Erinnys
Praetulit infauſtas ſanguinolenta faces.

Statius Theb. iii. 691. *movitque infauſta ſiniſtram Juno facem.* Heins. ita Lib. ii. 347. *feſtas faces.* ubi *fauſtas* olim Heinſius legebat. vide ad Epith. Honor. 196. & eadem varietas Lib. iii. 124. & ii. in Eutrop. 407. *infauſto limine primum* Leid. Burm.

41. *Vocat*] *movet* unus Heinſii & Mediol. & ita edd. Vicet. Parm. Junt. Paſſer. Ald. & Colin. *pollentia* Voſſ. Sligtenhorſtium voluiſſe, *ad roſtra vocat*, notavit Heinſius; ſed *armatis* reſpondent melius *caſtra.* Burm.

42. *Reluctatis*] Id eſt auſis reluctari. Claver. Barthius tentabat, *reluxatis.* vid. Heinſ. ad Ovid. xii. Met. 264.

46. *Ar-*

Vidiſſet coeleſte jubar: rurſusque cruentus
Aegaeon poſitis arto de corpore nodis
Obvia centeno vexaſſet fulmina motu:
Sed Parcae vetuere minas, orbique timentes
Ante pedes ſoliumque ducis fudere ſeveram
Canitiem, genibusque ſuas cum ſupplice vultu
Admovere manus, quarum ſub jure tenentur
Omnia, quae ſeriem fatorum pollice ducunt,
Longaque ferratis evolvunt ſecula penſis.
Prima fero Lacheſis clamabat talia regi,
Incultas diſperſa comas: O maxime noctis
Arbiter, umbrarumque potens, cui noſtra laborant
Stamina; qui finem cunctis & ſemina praebes,
Naſcendique vices alterna morte rependis:
Qui vitam letumque regis: nam quidquid ubique

60. Gi-

46. *Arto*] Vetus liber vel *aucto*, vel *acto*, vel *alto*, vel *arto*. DELR. Pro arctato. ſic Statius: *Anguſtam centeni Aegaeonis umbram*, id eſt, anguſtatam, ſeu conſtrictam, non parvam. apud Terentium: *matres filias faciunt curatura junceas*. CLAVER. Prim. Vatic. *pectore*. pro *arcto pectore* multi, *aucto*, hoc eſt *ancto*. quomodo tres quatuorve ex noſtris codicibus. *arcto corpore*, quomodo *arctare* Lib. IV. 370. & *anguſtare animam* Lucanus dixit. Mox pro *vultu* minus bene alii, *flectu*. Complecti & oſculari genua ſupplicibus uſitatum. HEINS. *vincto de corpore* Oxon. *alto* Junian. alt. *ancto* poſſet firmari ex Stat. IV. Theb. 827. *validi cum colla minantia monſtri Angeret, & tumidos animam anguſtaret in artus.* & hinc eodem Libro 535. dixit *anguſtam centeni Aegaeonis umbram.* ubi perperam *auguſtam* editio Pithoei. quamquam aliter explicet Lutatius, quem vide. *anguſtare animam* apud Lucanum non reperi, ſed Lib. IV. 327. *pulmo anguſtat aëris meatus alternos.* BURM.

47. *Fulmina*] *flumina* Oxon. Voſſ. duo.

48. *Vetuere*] *timuere* Voſſ.

49. *Ducis*] ita *dux Erebi* dicitur ſupra v. 32. & Statio Lib VIII. Theb. 22. & paſſim. BURM.

50. *Genibusque*] *pedibusque* Jun. *ſuis* Pulm.

Fletu] Unus MS. *vultu*. DELR. *vultu* non *fletu*, neque enim flent facile Deae inexorabiles, atque, ſi Ovidio credimus, ipſae Furiae tunc demum flevere, cum Orpheus miſerabilis apud Inferos uxorem repeteret. CLAVER. Leid. pro varia lectione *cetu*, id eſt *caetu*.

51. *Admovere manus*] Supplicantum mos genua contingere. Plin. XI. 45. quod multis vir omniſcius Tiraquellus in Alexandrum docet. vide Suet. Tiber. XXIV. Claud. XLIV. quod quam ſit antiquum ex Homero patet Iliad. I. 417. Iliad. VI. princ. ratio pulcherrima eſt apud Iſidor. Lib. XI. cap. I. *quod ad genua proſtrati lacbrymantes uterum maternum animo reputent, nam in bomine formando genua genis baerent*. Ennius, *genua comprimit arta genis*. DEMPST.

52. *Omnia*] Vetus liber, *omina*, utrumque recipi poteſt. DELR.

Fatorum pollice ducunt] *fatali* Gyraldinus. & mox pro *penſis* Moret. & prim. Petavian. cum uno Vatic. *fuſis*. ut apud Virgilium de Parcis IV. Ecl. 96.

Talia ſecla ſuis dixerunt currite fuſis.

HEINS. *fuſis* etiam Voſſ.

54. *Fero*] meus MS. *ferox*. DELR. Non *ferox* Lacheſis. tangit enim Plutonis cum adoratione ſupplici genua. CLAVER. *ferox* Voſſ. & Leid. ita variant codices apud Lucan. II. 549. & alibi. *conclamat* Voſſ.

Noctis Arbiter] Imitatur hic Senecam, qui Hercule Furent. 581. *Tandem mortis, ait, vincimur arbiter*. memoriae, credo, vitio, *noctis*, etiam citans eum locum, legit Barthius hic, & ad Gratii Cyneg. 331. & ex eo hoc ſecuri compilatores in Fabri Theſaurum contulere. noſter ita *arbitrum alni* dixit I. de laud. Stil. 285. ut *regna ratis* Val. Flacc. I. 418. BURM.

57. *Naſcendique vices*] *naſcendique modos* Voſſ.

59. *quidquid ubique*] alter MS. *quidquid in orbe*. utrum gloſſema ſit, aliorum judicio permitto. DELR. Ortum ex vs. 22. & confuderunt haec duo etiam librarii IV. Conſ. Hon. 580. & Praefat. Conſ. Mall. vs. ult. & alibi. BURM.

59. *Qui vitam letumque regis*] *ſeris* prim. Petav.

ele-

Gignit materies, hoc te donante creatur,
Debeturque tibi; certiſque ambagibus aevi
Rurſus corporeos animae mutantur in artus.
Ne pete firmatas pacis diſſolvere leges,
Quas dedimus, nevitque colus: neu foedera fratrum
Civili converte tuba. cur inpia tollis
Signa? quid inceſtis aperis Titanibus auras?
Poſce Jovem, dabitur conjux. vix illa: pepercit,

Eru-

eleganter. Statii ſui illa Lib. VIII. 26. reſpexit:

Fata ſerunt animas, & eodem pollice damnant.

& mox illa, ubi Amphiaraus ad Ditem v. 92.

——— *o cunctis finitor maxime rerum,*
At mihi, qui quondam cauſas elementaque noram,
Et ſator.

Janus A. Septimio apud Terentianum de Metris, *catus rerum ſator. hominum ſator atque Deorum* Jupiter Virgilio I. Aen. 254. & *Divum ſator* Statio, & *aevi ſator* Silio Italico IX. 306. *Sol lucis ſator* Rufo Avieno. *aries ovium ſator* in Catalectis Pithoei. Arnobius Lib. I. de Deo: *ipſe eſt enim fons rerum, ſator ſeculorum ac temporum.* Paulo poſt, *certique* maſim. HEINS. in Voſſiano ſuperſcriptum *feris*.

61. *Certiſque ambagibus aevi*] Quamvis non deſint viri docti, qui *cunctiſque* retinuerint, attamen veteris libri auctoritate, & ſententia efflagitante, *certiſque* edendum curavi, quia παλιγγενεσίαν reſpexit, in quam Silius mentem intenderat, dum canebat, *animae coelum repetunt, ac mille peractis Oblitae Ditem redeunt in ſecula luſtris.* DELR. *cunctiſque* Voſſ. Leid. *cunctis* Mediol. edd. Vicet. Parm. Parrhaſ. *certis ambagibus* Voſſ. alter, & Junii. ita *certus* & *cunctus* permutantur III. Rapt. 116. Bell. Get. 10. & 373. & alibi. BURM.

62. *In ortus*] ita vetus lectio, non, *Artus. corporei ortus* corpora naſcentia deſignant. Virgil. VI. 751.

Rurſus & incipient in corpora velle reverti.

CLAVER. *in artus* vera lectio, quam primae editiones agnoſcunt, & meliores ſcripti. male ex ſuo libro Claverius *mittuntur in ortus.* μετεμψύχωσιν Pythagoricam reſpexit noſter, Statium ſuum denuo imitatus, qui Lib. VII. Theb. 205.

——— ——— *pigetque*
Tot mutare animas, tot reddere corpora vitae.

Pythagoras ipſe apud Ovidium XV. Met. 165. *Omnia mutantur, nihil interit.* multa ad hanc rem habes in Idylliis noſtri, & Lactantii de Phoenice, ubi *mutata Phoenicis figura*, & *mutabile corpus Phoenicis* occurrunt. *animas* & *artus* Maro etiam conjunxit Aeneid. IV. 385.

Et cum frigida mors anima ſeduxerit artus.

mox ibidem v. 695.

Quae luctantem animam nexoſque reſolveret artus.

HEINS. *muto* & *mitto* ſaepe permutantur. vid. ad Ovid. Ep. IV. 37. & III. de laud. Stilich. 147. *mutantur* hic etiam defendit Gronov. Lib. III. Obſ. I. *terrenos artus* vocat Virgil. Lib. VI. 737. quos noſter *corporeos*. BURM.

64. *Foedera*] Ita MS. & excuſi multi. Parrhaſius & Cellanus, inſcite credo, *proelia* legerunt. nam nobilem illam Saturniae hereditatis ſortitionem intellexiſſe, proxime praecedens carmen indicat. DELR. *Foedera* optime, non *proelia*, quamvis Statius habeat *proelia fratrum*, quod non eſt hujus loci. CLAVER. *nec proelia* Mediol. *neu proelia* Leid. Vicet. Parm. Parrhaſ. *ne foedera* Jun.

65. *Converte*] Id eſt, everte. Tullius dixit eodem ſenſu, *converſiones Rerumpublicarum.* CLAVER. hoc eſt, muta. Vir maximus in ora libri ſui, *convelle*. perperam. noſter Epiſtola ad Olybrium:

Caneſcet Geticis Meroë converſa pruinis.

ubi fruſtra legunt, *conſperſa*. Si quid mutandum, committe cum tribus Mediceis & codice Bartholini corrigam. mox pro *inceſtis* Vatic. Iſingr. & quatuor alii, *illicitas*. non ſequor. HEINS. vide an ſimili modo *hereditates omnium convertere percuſſione digitorum* apud Ciceron. III. de Offic. 19. poſſis interpretari, id eſt, turbare, mutare. ubi vide quae ex Gronovii Lib. IV Obſ. 5 adducuntur. *quid ablatas aperis* Parrhaſius ait alios legere. in Vicetin. erat, *neu praelia fratrum Civili converte tuba*, & ad marginem, manu viri docti, *aperis Titanibus orbem. illicitas* Voſſ. & Leid. in margine. BURM.

66. *Titanibus*] Legimus ſane Angelos peccantes rudentibus inferni detractos in tartarum. vide Arnobium in illud: *ſicut unus e principibus cadetis.* Homerus vero, ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον. CLAVER.

67. *Poſce Jovem*] Mos prius uxorem petere quam ducere. noſter in Epiſt ad Serenam. Sidon. Lib. VII. Ep. 2. *adoleſcens uxorem petit, impetrat, conſcribuntur tabulae nuptiales.* Ovid. I Metam. fab. IX. Catull. Ep. LXVIII. Iſidor. Lib. IX. cap. 8. *proci nuptiarum petitores.* L. un. C. Theod. ſi quis eam cujus tut. fuer. corrup. Plaut. Curcul. act. V. ſc. II. fine. & Aul. ſc. *Prae-*

Erubuitque preces, animusque relanguit atrox,
Quamvis indocilis flecti. ceu turbine rauco
Quum gravis armatur Boreas, glacieque nivali
Hiſpidus, & Getica concretus grandine pennas,
Bella cupit, pelagus, ſilvas, camposque ſonoro
Flamine rapturus: ſi forte adverſus aënos
Aeolus objecit poſtes, vaneſcit inanis
Inpetus, & fractae redeunt in clauſtra procellae.
Tum Maia genitum, qui fervida dicta reportet,
Imperat acciri. Cyllenius adſtitit ales,
Somniferam quatiens virgam, tectusque galero.
Ipſe rudi fultus ſolio, nigraque verendus

Ma-

ſc. *Praeſagibas.* unde formulam petendi ſpondendique diſces. DEMPST.

vix ille pepercit] *Vix illa: pepercit* Barthius, probe. paulo poſt, *Bella cupit*, pro *Flare*, e Claverii libro eſt. Silius Lib. XII. 617.

Hinc Notus, hinc Boreas, hinc fuſcis Africus alis
Bella movent.

HEINS. Cui rei *pepercit*? Francicus Paraphraſtes deſiit furere explicat. ego *verbis*, quae ira antea effuderat, ſubintelligo, & idem eſſe puto, quod conticuit. & ita veteres dixiſſe *paſcito linguam* pro *parcito*, id eſt, contineto, taceto, docet Feſtus in *paſcito.* quia veteres litera *s* pro *r* utebantur. vide Colv. ad Apulej. IX. Met. pag. 130. vel legendum, *parcito*, ut Salmaſ. Exercit. Plin. pag. 73. contendit. & ita Servius ad Virgil. X. Aen. 532. ex Plauti Milite laudat *parce vocem.* BURM.

68. *Animusque relanguit*] *elanguit* idem Barthius, ex illo Statii loco Lib. XI. 382. *bis paulum furor elangueſcere dictis Coeperat.* HEINS. *animoque* Leid. ut ſit imitatio Naſonis, apud quem Lib. II. Amor. IX. 27. *animoque relanguit ardor.* Caeſar II. Bell. Gall. 15. *His rebus relangueſcere animos & remitti virtutem exiſtimarent.* BURM.

70. *Minaci*] Omnes codices, exceptis iis, qui Lugduni excuſi fuerunt, *nivali*, quod cuſtodio. DELR. *minaci* editio Claverii, qui nec monuit unde habeat. ſed *nivali* rectum eſt. nix enim concreta & congelata intelligitur. ſic *undas nivales* dixit Martial. Apoph. XIV. 118. quas antea *aquam de nive rigentem* vocavit. & ita paſſim *concreta nix* occurrit. BURM.

71. *Getica*] *gelida* Heinſii unus, Leid. Mediol. & edd. Parm. & Colin. apud Ovidium ſaepe hae voces permutatae. ut VI. Ep. 106. IV. Triſt. VIII. 26. pennas vero & alas paſſim Poëtas ventis dare, docuit Illuſtris Cuperus in Apoth. Homeri p. 178. BURM.

72. *Bella*] Sic habuit vetus MS. non *Flare cupit.* dicet enim poſtmodo, *Flamine rapturus.* ſine Statius Lib. II. 328. *Bella cupit.* & ſaepe. Ovidius de ventis, *tanta eſt diſcordia fratrum.* inde & *proelia ventorum* apud Virgil. & *bella anni* Lucretio. Hic vero notabis aptiſſimam comparationem. ceterum, ut ait Ariſtoteles, χαλεποὶ τῶν ἀδελφῶν πόλεμοι. CLAVER. *diſrumpit pelagus* Voſſ. *pelagus, ſaltus* unus Heinſ. *capit pelago* Mediol. *flare cupit* multi ſcripti, & edd. Vicet. Ald. & aliae. ſed *bella cupit* etiam Ovid. I. Triſt. II. 30. BURM.

73. *ſonoro Flamine rapturus*] Simplex pro compoſito, ut ſaepe. Statius: *lacerant cava nubila venti, Diripiuntque fretum.* CLAVER. *ſonoros* Voſſian.

Adverſus] *averſus* Jun. Voſſ.

74. *Objecit*] *abjecit* Voſſ. *vaneſcit in auras* Voſſ. alter. ſed cum redeant in clauſtra, non ſatis apte *in auras* impetum vaneſcere dixiſſe videtur, ſed librarius hanc lectionem arripuit ex communi locutione Poëtarum, qui irrita & vana in ventos & auras vaneſcere ſaepiſſime dicunt. ut Ovid. Ep. I. 79.

Fallar, & hoc crimen tenues vaneſcat in auras.

& ita paſſim. *redeunt in caſtra* Leid. & Mediol. BURM.

77. *Adſtitit*] *adfuit* Voſſ. & ita videtur legiſſe Barthius. exempla enim hujus verbi, non *adſtitit*, plura adfert. ſed proprius *adſtitit.* BURM.

78. *Somniferam*] *ſomnifera* Mediol.

Galero] Mercurii petaſum intellige, quo Solis & ſiderum ardorem defendit, dum per aëra magnum remigat. Papinius: *Obnubitque comas & temperat aſtra galero.* Auguſtus Caeſar (quem filium Majae ſeu Mercurium adpellat Horatius) ſolis, ne hiberni quidem, patiens fuit, domi quoque non niſi petaſatus ſub dio ſpatiabatur. Sed credo ita formae ſuae indulſiſſe, quae pulcherrima apparet in ipſius aureo numiſmate, quod inter alia innumera vidimus apud Cujacium. CLAVER.

79. *Fultus ſolio*] *ſolio fultus* Leid. Jun.

Nigra] *Tenebrae ſane*, ait Arnobius, *non omnibus creaturis obſcurum faciunt.* ſiquidem ferae mul-

tae,

Majeſtate ſedet: ſqualent inmania foedo
Sceptra ſitu; ſublime caput maeſtiſſima nubes
Aſperat, & dirae riget inclementia formae:
Terrorem dolor augebat. tum talia celſo
Ore tonat. tremefacta ſilent dicente tyranno
Atria; latratum triplicem conpeſcuit ingens
Janitor, & preſſo lacrimarum fonte reſedit
Cocytos, tacitisque Acheron obmutuit undis,
Et Phlegethonteae requierunt murmura ripae.
Atlantis Tegeaee nepos, commune profundis
Et Superis numen, qui fas per limen utrumque
Solus habes, geminoque facis commercia mundo,
I celeres proſcinde Notos, & juſſa ſuperbo
Redde Jovi: Tantumne tibi, ſaeviſſime fratrum,

In

tae, & cattae atque aves nullum patiuntur noctium obſcurum, neque nox rebus omnibus colorem adimit, auctore Servio & Academicis, ut ipſe ait, nam & ſquamae piſcium noctu lucidae, & quidam vermiculi. CLAVER.

81. *Nubes*] *Mens humana etiam* (ait Symmachus) *liquido diei nitet, coacta nube flacceſcit.* CLAVER.

82. *Dirae*] Seneca Herc. Fur. Act. III. Sc. 2. *dira majeſtas Deo, frons torva*, de Plutone. DEMPST. *durae* Voſſ. Jun. Oxon. duo, & Leid. eadem variatio apud Ovid. I. Faſt. 353. *Dira viro facies.* ubi diximus. BURM.

83. *Terrorem*] *Horrorem* prim. Petavianus & quintus Vatic. pro diverſa lectione, ut de formae ſquallore & inclementia intelligatur. mox, *Cocytos* meliores ſcripti. HEINS. *Horrorem* etiam Voſſ.

85. *Atria*] Meus liber, *Tartara*, quod niſi Victoris Lib. vulgatis conſentiret, repraeſentarem. DELR.

87. *Cocytos*] *Cocyton* & Lib. II. 353. ut hic vitioſe. etiam Jun. Leid. & Mediol. *Cocbitos* Oxon. Jun. & ita ſaepe Silius, Statius, & noſter. vid. II. in Rufin. 467. deinde *tumidis* Oxon. *tacitis* Jun. & Leid. unus Heinſii, & edd. Vicet. Parm. Ald. Colin. & aliae. Leidenſis etiam *tacitis Acharon.* & in margine pro varia lectione *umbris*, cum gloſſa, id eſt *animabus.* BURM.

90. *Fas*] Sic in veteri codice. alias, *jus*, quod non impiet numerum. *fas* itaque pro jure fandi, ſeu copia hic dici videtur. ſed Auſonius:

Fas habet & patriam propter confidere dextram.

CLAVER. *jus* & *lumen* Voſſ. ſed *fas* hic eſt poteſtatem datam a Diis vel fatis, commeandi utrimque. ita Virgil. VI. 438.

Fas obſtat triſtique palus inamabilis unda
Alligat.

ubi alii codices, *Fata obſtant.* Idem Lib. IX. 95.

Mortaline manu factae immortale carinae
Fas habeant. BURM.

92. *I celeres*] Horatius: *I pete unguentum.* alias, *I celer et.* non male, ſed minore energia. Tibull. *I puer & liquidum fortius adde merum.* CLAVER. Sic Iſingrinus & ex ſuis Claverius. ceteri male, *I celer et.* & ſane elegantius τὸ & ſubintelligitur, quomodo frequenter Statius, ut omnino exiſtimem Lib. VII. Theb. v. 6. legendum:

I medium rapido Boream praelabere ſaltu.

non *Boreamque elabere.* noſter infra Lib. III. 3.

Illa colorato Zephyros praelapſa volatu.

Statius Lib. VIII. Theb. 65.

Sed quid ego haec? I, Tartareas ulciſcere ſedes
Tiſiphone.

Prudentius Periſteph. Paſſione Agnetis: *I ſtringe ferrum, miles.* & Apotheoſi, *I, ſcriba, tripictis digere verſiculis.* ſic utroque loco ex optimis exemplaribus ſcribendum. HEINS. vide ad Epith. Hon. 202. & VI. Conſ. Hon. 159. miror vero non geminaſſe Heinſium & legiſſe, *I celer, i proſcinde Notos.* ut VI. Conſ. Hon. 227. vid. ad Ovid. IV. Epiſt. 127. *praeſcinde* hic etiam Oxon. ſed an pro praelabi, praeterire, poſſet dici hoc ſenſu, dubito, cum verbum hoc auctoritate careat. aliter ſenſus eſſet optimus. ut Stat. I. 294.

——— inpiger ales
Portantes praecede notos, Cyllenia proles.

quem locum noſter ante oculos tamen habuiſſe videtur. in Leidenſi a manu ſecunda: *Ito celer proſcinde* cum gloſſa: *velocius quam venti ſcindendo vela.* BURM.

93. *Fratrum*] *frater* Jun. & Voſſ. *ſemper* Voſſ. *tantum tibi ne* alter Voſſ.

94. *Juris*

In me juris erit? ſic nobis noxia vires
Cum coelo Fortuna tulit? num robur & arma
Perdidimus, ſi rapta dies? an forte jacentes
Ignavosque putas, quod non Cyclopia tela
Stringimus, aut vanas tonitru deludimus aures?
Nonne ſatis viſum, grati quod luminis expers

Ter-

94. *Juris erit*] *juris babes* Voſſ. Leid. & unus Heinſ. & edd. Vicet. Parm. Colin. Parrhas. ſed repetitum ex vs. 91. & *tibi* non convenit τῷ *babes.* utrumque vero ſaepe occurrit. vid. ad Ovid. I. Art. 5. BURM.

Sic nobis noxia vires] Vetus liber, *ſit: nobis noxia vires Cum coelo fortuna* &c. utrumque bene. DELR. Haec & ſequentia ſcriptis debemus, quae mendoſe vulgo circumferuntur. vidit & Barthius. HEINS. *vires ſi noxia nobis* Junian. *ſic nobis anxia*, vel *non*, vel *cur* Voſſ. *non nobis noxia* pro *num* in uno Heinſii codice.

Tulit] Quidam exponunt abſtulit. ego intulit vires, id eſt vim, ut ſaepe apud Poëtas. ſic & *opes* pro *ope* notavi non ſemel. nam Pluto habet vires, neque ei ablatae, ut docet Statius: *tumidusne meas regnator Olympi Explorat vires.* ſed illud *tulit.* non placet Scaligero ſeniori propter ambiguam notionem, atque ita hunc locum emendare voluit: *Si nobis noxia ſedem Cum coelo Fors eripuit.* CLAVER. *tulit* ſine dubio hic pro abſtulit, ademit, capiendum, ut & Lib. III. de laud. Silich. 164. *Medoque tulit moderamina Perſes.* Idyll. I. 29. *Quas tulit autumnus, dederit cultoribus umbras.* vid. Serv. ad Virgil. IX. Ecl. 51. & nos ad Val. Flacc. II. 577. *ferre vim* pro inferre vel adferre, neſcio an liceat dicere. *cum Fortuna tulit* edd. Vicet. Parm. omiſſo τῷ *coelo.* unde liquet quam negligenter priores editiones ſequantur alii. BURM.

95. *Num*] *non* Voſſ. Oxon. edd. Parm. Iſingr. Colin. Rapheleng.

Robur] *Animi robur* dixit Tullius, ſed magis eſt forte, ut Ditis trabale ſceptrum intelligas, ut infra videris. At enim clava Herculis *robur* ab eodem dicitur. CLAVER.

97. *Cyclopia*] *Cyclopeia* Mediol. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. & aliae. quod amplecteretur editor Gratii, cui tales dipthongi breves eſſe poſſe videntur. *Cycolepea* Parrh. vid. ad Virgil. I. Aen. 201. & ſupra ad Lib. II. in Eutrop. 377. BURM.

98. *Stringimus*] Duo veteres, *ſpargimus.* Ovid. III. Faſt.

Ecce Deum genitor rutilas per nubila flammas
Spargit.

HEINS. *Cyclopia tecta Stringimus*, & in margine, *alii*, *tela Spargimus* Leidens.

Vanas auras] Legendum *aures.* quod ſecundus Vaticanus confirmat. codex Pomponii Laeti, *vano tonitru deludimus auras.* Virgilii illa cogitabat:

——— *an te, genitor, cum fulmina torques,*
Nequicquam borremus, caecique in nubibus ignes
Terrificant animos, & inania murmura miſcent?

Iſingrini certe codex, *vanas bominum deludimus aures.* ſic *ſtolidas aures* Prudentius dixit Apotheoſi, & Hamartigenia v. 655.

Auditus felix ſtolida conſervet ab aure.

ita antiquiſſimus Puteanorum codex, vulgo, *ab arce.* Naſo Lib. XI. Met.

——— *nec aures*
Humanam ſtolidas patitur retinere figuram.

HEINS. In Cujaciano fuit, *vano tonitru deducimus aures* & ita ed. Parm. *varias ton. del. auras* Voſſ. & Mediol. & *vanas* Voſſ. ſed *aures* rectum puto. *vanae aures* ſunt, quae vano terrore conſternantur, vel more poëtico dictum, pro *vano tonitru deludimus aures.* ut ita Epith. Pall. 109. *rauca Paduſa.* ubi rauci olores ad Paduſam intelliguntur, & paſſim *litora rauca.* & ita mox vs. 120. *blandas leones ſubmiſere jubas*, pro *blandi leones.* & ſexcenta talia. & ita *vanum tonitru* intelligitur, quod cadit ſine noxa, ut tela &c. *vana* cadere dicuntur Livio Lib. VII. 23. qui & *vanos ictus* dixit cap. 34. *aures* vero notant ipſos homines ſtolidos, ut ita contra *doctae aures* &c. de quibus ad Phaedr. III. 18. ita *adtonitas aures* noſter Conſ. Mall. 20. *dominas* Praefat. III. Conſ. Hon. 17. & alii paſſim. poſſent tamen & *vanae aures* pro ſuperſtitioſis capi, quia maximus apud veteres terror ex tonitru & fulmine incutiebatur hominibus, & ex illis ſacerdotes perſuadebant Deos eſſe, & Jovem, ut notum ex Horat. I. od. 34. & ex fulmine credebant & colligebant regnare Jovem. Lucret. III. 318. & Horat. III. 5. & hinc Ovidio, *bumanas motura tonitrua mentes.* & Virg. IV. Aen. 208.

——— *an te, genitor, cum fulmina torques,*
Nequicquam borremus.

& quae innumera talia ſunt. *vanae aures* ergo dictae, ut *Vana ſuperſtitio veterumque ignara Deorum* Virgil. VIII. Aen. 187. & Silio Lib. V. 126. & aliis. BURM.

99. *Viſum*] *viſum eſt* vulgatae editiones, & codices aliquot. ſed Virgil. II. Aen. 427. *Dis aliter viſum.* Ovid. I. 366. *Sic viſum Superis.* ubi & *viſum eſt* vulgo. vide ad Lucan. II. 5. BURM.

Grati quod luminis expers] *Superis* prior Moreti. lego, *ſuperi luminis.* ut *ſuperum lumen* lumini infero op-

Tertia ſupremae patior diſpendia ſortis,
Informesque plagas; quum te laetiſſimus ornet
Signifer? & vario cingant ſplendore Triones?
Sed thalamis etiam prohibes, Nereïa glauco
Neptunum gremio conplectitur Amphitrite.
Te conſanguineo recipit poſt fulmina feſſum
Juno ſinu. quid enim narrem Latonia furta?
Quid Cererem, magnamque Themin? tibi tanta creandi
Copia: te felix natorum turba coronat.
Aſt ego deſerta maerens inglorius aula
Inplacidas nullo ſolabor pignore curas?

Non

opponat. Virgil. VI. Aen. 680.

Incluſas animas ſuperumque ad lumen ituras
Luſtrabat.

HEINS. *quod grati* Jun. & Voſſ. *ſuperum lumen* recte dici poſſe video, & ad Val. Flacc. VII. 259. oſtendi, ſed hic eſſe gloſſatoris puto. *gratum* enim hic tenebris illis, & nocti inviſae & inamoenae rectius opponitur, & ſequentia *laetiſſimus* & *ſplendor* id exigunt. BURM.

100. *Tertia*] Vetus monumentum ſic habet:

Jupiter aſtra, fretum Neptunus, Tartara Pluto,
Regna paterna tenent, tres tria, quisque ſuum.

ſed enim tergeminus fuit Jupiter, quippe Tonans, Marinus, Stygius, quae unio diviſionem non videbatur pati. Euſtathius Ζεὺς ὄνομα Διὸς, Ποσειδᾶνος, καὶ Ἄδου. CLAVER.

Patior] *patiar* Voſſ.

Sortis] Olim magiſtratus ſorte electi, & poſtea Eccleſiaſtici. Auguſtinus: *ſors eſt res in dubitatione humana divinam indicans voluntatem.* ſed hodieque in diviſione hereditatis ſors mittitur. Diana enim Phoebi conſors apud Ovidium. CLAVER. Diviſionem fratrum Deorum infinitis pene locis Tiraquellus confirmat, reclamante tamen Callimacho in hymno Jovis. Ego puto conſuetudinem illam manaſſe ex eo, quod regna ambigua ſorti ſubjicerentur, quod de Tyrrheno & Lydo narrat Patercul. Rom. Hiſt. Lib. I. Serv. ad II. & VIII. Aeneid. & ſucceſſoribus Alexandri Eumene. hinc Sidonius Lib. VI. Ep. 6. *limes Gothicae ſortis.* & Lib. VIII. Ep. 3. *Promotae limitem ſortis.* id eſt regni. quod in re incerta tantum valebat L. ſed cum ff. de Judiciis. L. ſi quae ff. famil. erciſc. antiquitas ejus ritus a bello Thebano petitur. Stat. I. Theb. *ſorte cadebat Dilatus Polynicis honor.* & ipſe Etheocles Lib. II. *qua ſors juſta mihi.* & ibidem, *qua ſorte ſecunda Fratris Echionia ſteterat privatus in aula.* DEMPST.

103. *Sed thalamis etiam prohibes*] Non *thalamos* meliores ſcripti & editiones nonnullae. recte. ſimili modo apud Naſonem multis locis peccatur, qua de re ad illum Poëtam Lib. II. Art. 335. Caeſar Lib. II. de Bell. Gall. *Sin minus poſſent, agros Rhemorum popularentur, qui magno nobis uſui ad bellum gerendum erant, commeatuque noſtros prohiberent.* ſic vetermius liber Lovanienſis. atque ita alibi quoque Caeſar. vulgo, *commeatusque noſtros ſuſtinebant.* mox quartus Vaticanus, *Nereïda glauco Neptunus gr. c. Amphitriten.* HEINS. & ita Oxon. niſi quod *Amphitritem* habeat. *Nereica* etiam Mediol. *cum Nerea.*

106. *Latonia*] *latitantia* Parrhaſius quosdam legere ait. & ita in edd. Vicet. Parm. Junt. & in Mediol. & Leid. codice, qui in margine *Latonia* cum gloſſa, *id eſt cum Latona.* Heinſius malebat *Latoïa.* vid. ad Ovid. III. Triſt. II. 3. ſed *Latonia Delos* IV. Conſ. Hon. 133.

107. *Themin*] *Thetin* Oxon. Voſſ.

Tibi tanta] Non *ubi.* quaſi dicat, tot arva genitalia tibi ſunt expoſita, ut ubivis queas vomerem figere. venuſte vero Seneca ridet hunc ſobolis propagatorem, quaerens cur poſt tot natos liberos ſterileſcat. CLAVER. *ubi* Vicet. Parm. Ald. Parrh. Colin. docta manus in ora ed. Vicet. *cui tanta.*

108. *Felix natorum turba*] *Qui liberos plures habebat, prior faſces ſumebat*, ex capite ſeptimo Legis Juliae. Gell. Lib. II. cap. XV. notum eſt jus trium liberorum habenti multa ſupra alios licuiſſe ex Martiale. Suet. Caeſ. cap. XX. & ἀτεκνία primi divortii cauſa ex Val. Lib. II. cap. I. & Gell. Lib. XVII. cap. ult. & Lib. IV. cap. 3. Halicarnaſſ. Lib. II. ideo *felicem natorum turbam* vocat, quod multa commoda afferret, ut poſt, *gaudia noſtri ſanguinis.* DEMPST. *natorum, te felix* Voſſ. quod neſcio an non rectius, quum *creandi* ita abſolute poſitum durius ſit, & *creandi natorum* dictum ſit, ut *creandi Praetorum* Liv. Lib. XXIV. 23. ubi vid. Gronov. & paſſim alios. *felix* hic eſt bonus, magnus proventus. Juſtin. XXXVI. 2. *Iſraëlem felix decem filiorum proventus majoribus ſuis clariorem fecit.* ita *felix arbor, rus, agri felices*, & ſimilia paſſim obvia. BURM.

Non adeo toleranda quies. primordia teſtor
Noctis, & horrendae ſtagna intemerata paludis,
Si dicto parere negas, patefacta ciebo
Tartara: Saturni veteres laxabo catenas;
Obducam tenebris lucem: compage ſoluta
Fulgidus umbroſo miſcebitur axis Averno.
Vix ea fatus erat, jam nuntius aſtra tenebat:
Audierat mandata pater, ſecumque volutat
Diverſos ducens animos, quae tale ſequatur
Conjugium, Stygiosque velit pro Sole receſſus.
Certa requirenti tandem ſententia ſedit.
Hennaeae Cereri proles optata virebat

Uni-

111. *Quies*] Mavult eſſe irrequies, quam ἄγαμος, quamvis capiſtrum maritale non ſolum curis, ſed & ſtultitiae adſcribatur, unde ille Grammaticus, (apud Auſonium) *Arma virumque docens, atque arma virumque peritus, Non duxi uxorem, ſed magis arma domum.* verum Graecus ita ſuadet, Μὴ μείνῃς ἄγαμος μὴ πως νώνυμος ὄληαι. deinde ſubjungit τίκε δ' ἔμπαλιν, quae plane huic loco ſunt conſona. Pluto enim ſe inglorium, id eſt νώνυμον queritur, quod ſine uxore & liberis in aula ſua deſideat. CLAVER. *nunc adeo toleranda* Oxon. *ſigna* Mediol. & Voſſ. alter cum Leidenſi.

112. *Intemerata*] Victoris liber, *invidioſa*, vel ut ceteri. DELR. *intemeranda* malebat Heinſius.

113. *Si dicto*] *dictis* Oxon Voſſ. unus Heinſii. *negat* Voſſ. *neges* Oxon. Voſſ. alter, & unus Heinſii, edd. Parm. Ald. Parrh.

114. *Saturni laxabo catenas*] Saturnus catenatus, ob tarditatem motus ſui. Fulgent. ſeu quod tardi ſint Dii ad vindicandum, ceu quod pueri in utero quibusdam vinculis detineantur. Macrob. ex Apollodoro Lib. I. Saturn. cap. 8. Saturnalibus ſolvebatur. Stat. Lib. I. Silv. 6. princ. *Saturnus mihi compede exolutus.* inde in omnibus fanis Romanorum vincula ſtatuis Saturni injecta erant, quae feſto ipſius ſolvebantur, in memoriam ſecuritatis, & felicitatis, quam ſub illo egerunt homines. DEMPST.

115. *Obducam tenebris ſolem*] non *lucem*, ſcripti. HEINS. ſed mox vs. 120. *ſol* ſequitur, & *lucem* tenebris opponit. BURM.

Compage ſoluta] vide ad Val. Flacc. I. 829.

116. *Fulgidus*] Sic vetus liber, non *Lucidus*. quod verius puto propter *lucem*, quae ſupra. Statius eodem ſenſu, *Stygio praetexam Hyperiona coelo.* vide Lib. VIII. Theb. unde plurima in uſum ſuum transmovet hic Poëta. CLAVER. *lucidus* omnes fere ſcripti & editi. pro *axis* quosdam *aër* legere notat Parrhaſius. & ita in Mediol. & ed. Vicet. & Parm. neglecta lege Pedia, quod defendit tamen Maſerius ad Val. Flacc. V. 560. BURM.

117. *Jam nuntius*] *Et nuntius* Jun. quod non de nihilo; nam illud & celeritatem oſtendit, ut ad Virgil. III. Aen. 9. Servius. ubi nos plura diximus. BURM.

119. *Diverſo*] in diverſum. ita vetus liber, adverbii ſpecie, ut *neceſſario, voluntario.* eodem ſignificatu dixit Auſonius: *Videbis alio ſummae iſtius tranſire rationem.* Virgil. (IV. Aen. 285.) dixit: *Huc illuc, & in partes varias verſare animum.* in aliis cod. *Diverſos ducens.* ipſum te conſule. CLAVER. *diverſo* Claverius ex libro ſuo. Putem, *Diviſos ducens animos.* ut in illo Maronis,

Atque animum nunc huc celerem nunc dividit illuc.

Adeantur curae noſtrae ſecundae ad Naſonis Met. III. 380. ſed vulgatae controverſia non eſt movenda. Livius Lib. XXVI. cap. 5. *Hannibalem diverſum trahebant curae.* ſic meliores ſcripti, non, *in diverſum. diverſus diſtrahor* apud Plautum. *animum in diverſa verſare* Curtio Lib. III. cap. 6. *Fulgidus* etiam pro *lucidus* paulo ante ab eodem libro eſt. HEINS. *animos* pro *animum* poni docuimus ad Phaedr. II. Fab. 2.

Quae tale] Propert. (III. XI. 19.) *Quae viva ſequatur Conjugium.* CLAVER. Sed ibi longe alius eſt ſenſus. *ſequi conjugium* eſt honeſtius hic dictum, quam *virum*. quod libidinoſae & ſecutulejae eſſe mulieris diximus ad Petron. LXXXI. vide & ad Epiſt. Sabini I. vs. 80. *quod tale* Voſſ. *ſtygiosve* Jun. duo & Oxon.

121. *Tandem ſententia*] *tandem haec* malebat Heinſius.

122. *Hennaeae*] *Aetnaeae* omnino legendum ex veterum auctoritate & ſcriptura, quidquid Lilius ambigat, vir quidem doctus, ſed liberior impendio, ut patet ex vita Auſonii & huius Poëtae. CLAVER. pro *Hennaeae Cereri* alii legunt *Aetnaeae Cereri.* *Aetnaea* ab Aetna, vulgaris lectio, favente Silio Lib. VI. Stat. IV. Theb. 125. At *Ennaeam* recepere docti ex VI. Verr. Arnob. Lib. V. ab Enna Siciliae oppido, juxta quod rapta fuit Proſerpina.

Sil.

Unica; nec tribuit ſobolem Lucina ſecundam,
Feſſaque poſt primos haeſerunt viſcera partus,
Infecunda quidem; ſed cunctis altior exſtat
Matribus, & numeri damnum Proſerpina penſat.
Hanc fovet, hanc ſequitur. vitulam non blandius ambit
Torva parens; pedibus quae nondum proterit arva,

Nec

Silius Lib. I. *Enneae numina divae.* & Lib. XIII. *Caeditur Ennaeae caſta cervice juvenca.* Senec. Herc. Fur. II. Act. III. DEMPST. *Ennaeae* Turnebus in Adverſariis (Lib. VIII. 12.) quod Gyraldinus codex & Oxonienſis confirmant, niſi quod aſpiratio addenda. in tertio Vaticano mendoſe, *Eunaeae.* fruſtra igitur Claverius Gyraldum Syntagmate XIV. de Diis Gentium ſic emendantem carpit. fruſtra pro vulgata ſcriptura velitatur Barthius. *Hennaea Ceres* tam ab oppido Siciliae, quam pago Attico, ubi colebatur, dicta. Callimachus in ejus Hymno:

——— *θεὰ δ' ἐπεμαίνετο χώρῳ*
Ὅσσον Ἐλευσῖνι, Τριόπῳ θ' ὅσσον ὁκκόσον Ἔννα.

ubi Scholiaſtes, Ἐλευσὶν καὶ Ἔννα, δῆμοι Ἀττικῆς. niſi lapſus eſt. Statius Theb. IV.

Hennaeae Cereri negat avia Dyme.

Lycophroni etiam Ἐνναῖα ἐρινὺς dicta. *Hennaeam divam* eandem idem Silius non uno loco appellat, & *Hennaeam virginem* Proſerpinam. *Hennenſis Ceres* apud Firmicum de errore profanarum religionum. Lucan. Lib. VI. 739. *quae te Detineant Hennaea dapes.* ubi male vulgo, *Contineant Aetnaea.* Sidonius Paneg. Majoriani: *Enna Perſephone, Minerva Hymetto.* plura alii congeſſerunt, quos non compilo. Ceterum *Henna* non tantum conſtanter veterrimi apud Ovidium, Silium, Solinum, Arnobium, alios, agnoſcunt, addita aſpiratione, codices, ſed nec aliter ſcribendum Plinii auctoritate evincitur Lib. III. cap. 8. Natur. Hiſt. ubi Siciliae civitates ordine Alphabetico recenſet. In antiquiſſimo Livii codice Mediceo, *Emendavi Nicomacbus Flavianus III. Praef. Urb. apud Hennam.* Nummus aereus vetuſtus apud virum rei antiquariae perquam ſtudioſum, Franciſcum Gothofredum, Romae mihi conſpectus, ab una parte caput muliebre exhibebat, Cereris, ut puto, hiſce additis literis. M. CEST.... MUNATIO. ab altera parte vir & femina, currui quadrijugo inſiſtentes, quo Raptus Proſerpinae exprimebatur emblemate, addita inſcriptione, MUN. HENNAE. *Municipium Hennae.* Columella Lib. X.

Cum Cereris proles veſtris intenta choreis
Aequoris Hennaei vernantia lilia carpſit.

ita veterrimus codex S. Germani, non *Aetnaei.* Statius Silvar. V. III. Epicedio Patris,

At vos umbrarum reges, Hennaeaque Juno.

ſic ſcribendum. Idem Achilleidos Lib. II. 151.

——— *qualis Siculae ſub rupibus Aetnae*
Naidas Hennaeas inter Diana feroxque
Pallas & Elyſii lucebat ſponſa tyranni.

quomodo neceſſaria correctione emendamus, ne *Aetnae* & *Aetnaeas* ſuperflua & incondita repetitione aures delicatas offendant. Auctor Pervigilii Veneris:

Hybla florum rumpe veſtes, quantus Hennae campus eſt.

in veterrimo quoque Minucii Felicis codice Regio, qui Lutetiae exſtat, *Hennaeis ignibus*, & *ignes Hennae* ſcribitur, pro *Aetnaeis* & *Aetnae.* apud Julium Firmicum libro contra Gentes bene paſſim cum aſpiratione vox ea occurrit in vulgatis exemplaribus. etiam apud Arnobium Lib. V. bis terve in exemplari Regio jam laudato. Infra quoque eam vocem in hoc Poëmate ſemel iterumque reſtituemus. HEINS. vide & ad Ovid. II. ex Pont. X. 25. & V. Metam. 385. & Parrhaſius notat quoſdam *Ennaea* legere.

Virebat] *nitebat* Jun. ſollemni variatione. vide ad Ovid. IV. Faſt. 126. & II. Met. 796. & infra vs. 236. ſed *virebat* eſt, in flore aetatis erat, unde *viridis juventus*, & ſimilia paſſim. BURM.

123. *Sobolem*] *prolem* Voſſ.

124. *Haeſerunt*] *requierunt* Voſſ. ita fere Virgil. I. Georg. 82.

Sic quoque mutatis requieſcunt foetibus arva.

Gloſſa Leidenſis *baeſerunt* exponit per *ceſſarunt* BURM.

126. *Numeri damnum*] *numerum Danaum* Mediol. pro *penſat*, *penſet* Oxon.

127. *Vitulam*] Haec videtur ſatis humilis comparatio, ſed oppido quam venuſta, neque ſine Ovidii exemplo, de eadem re. vide IV. Conſ. Hon. & Martialem. CLAVER. *vitulum* Voſſ. *nullam* Leid. & in margine, *alii vitulam.* & ita edd. Vicet. Parm. & aliae. *vitulum qui* ex codice S. Gall. praefert Canneg. ad Aviani fab. XXVIII. *nec blandius* Mediol.

128. *Proterit arva*] *berbas* Voſſ. rectius judice Heinſio. *proterere arva* enim magis noxium. vid. Ovid. II. Met. 791. fortaſſe Horatium imitatur, qui de vitulo Lib. IV. Od. 2. 54.

——— *qui largis juveneſcit berbis,*
Fronte curvatos imitatus ignes
Tertium Lunae referentis ortum.

&

Nec nova lunatae curvavit germina frontis.
Jam vicina toro plenis adoleverat annis
Virginitas; tenerum jam pronuba flamma pudorem
Sollicitat: mixtaque tremit formidine votum.
Perſonat aula procis. pariter pro virgine certant
Mars clipeo melior, Phoebus praeſtantior arcu.
Mars donat Rhodopen, Phoebus largitur Amyclas,
Et Delon Clarioſque lares. hinc aemula Juno,
Hinc poſcit Latona nurum. deſpexit utramque
Flava Ceres; raptusque timens (heu caeca futuri!)
Commendat Siculis furtim ſua gaudia terris,
Ingenio confiſa loci. Trinacria quondam
Italiae pars una fuit: ſed pontus & aeſtus
Mutavere ſitum, rupit confinia Nereus

Vi-

& Virgilium, qui IV. Georg. II.

——— *errans bucula campo*
Decutiat rorem, & ſurgentes atterat herbas.

manus viri docti in ora Vicetinae editionis, *quae non protriverit arva.* BURM.

129. *Germina*] Vetus liber, *cornua.* ſed iis non ſum addictus, ut non arbitrer poſſe me diſſentire. DELR. ita & III. de laud. Stilich. 289. *frons diſcolor auro Germinat.* mox pro *adoleverat*, *adoleverit* edit. Iſingr. & *ſama* Leid.

132. *tremit votum*] Pro nuptiis Metam. XII. Fal. IV. Lib. VII. Tab. I. *ſtant mecum vota ſororis.* DEMPST. *fremit* Mediol.

136. *Hinc aemula*] Meus vetus liber, *hanc aemula Juno, Hanc poſcit Latona nurum. deſpexit utramque* idem inferius, ubi ceteri pro *ſitum*, habent *locum.* DELR.

137. *Deſpexit utrumque*] *utramque* prim. Petav. & Delrii liber. recte. de Junone enim & Latona ſermo. HEINS.

138. *Raptusque*] *raptumque* Voſſ. *raptuque* alter. *haec caeca* Leid.

138. *Commendat*] Hic verſus abeſt a quodam libro, ſuntque hi tres dubiae electionis, ego medium elegerim, ſi detur optio. In hanc vero ſententiam dixit Tibullus: *Heu cui mea pignora credo.* ſed idem contigit Ovidio, quod huic Poëtae noſtro; nam in Metam. de Apro, quem occidit Meleager:

Et ſetae denſis ſimiles haſtilibus horrent,
Stantque velut vallum, velut alta haſtilia ſetae.
CLAVER.

Aethera deſeruit Siculaque relegat in ora vetus codex praefert. non *Siculas oras.* nota eſt e Jure formula relegationis: *Provincia illa, Inſuliſque illis te relego.* CLAVER. De Sicilia lege Pontanum in III. Aen. Ovid. IV. Faſt. Flor. Lib. II. cap. 2. Diodor. Lib. V. cap. ult. fin DEMPST. Verſus duos ſuperfluos expunximus, nam vulgati codices praeponunt huic iſtos:

Commendat Siculis furtim ſua pignora terris
Inſidis natam laribus commiſit alendam.

quorum modo hunc, modo illum codices praeſtantioris notae omittunt. Mihi uterque viſus eſt delendus, ne ter idem dicat importuna repetitione. ſi quis priorem malit tueri, non repugno, & tum *gaudia* pro *pignora* rectius legas, cum Moreti libro, ut poſtea, *gaudia noſtri Sanguinis, & charos uteri commendo labores.* In ſcriptis quibusdam magnus hiatus eſt usque ad vs. 215. ut pateat haec inquinatata admodum eſſe. pari modo haec curis ſecundis caſtigaſſe Barthium poſtea vidi. HEINS. *inſidis natam laribus dimiſit* Jun. *committit alendam* Mediol. *commiſit* Parm. interpolatum ex VI. Conſ. Hon. 583. *dimiſit ituram* Jun. a m. prim. & ita Oxon. qui hunc verſum in margine habebat. *commiſit ituram* Voſſ. qui & *Siculasque relegat. in oras* alter & ed. Vicet. Parm. Ald. & aliae. *horas* Mediol. & Leid.

140. *Trinacria*] Ovidius de Gigante, cui Sicilia impoſita eſt, ita diſſerit, ut dicat ejus dextram Peloro premi, Pachyno laevam, pedes vero Lilybaeo; e quibus elicitur figura illa triquetra Δ cujus proportio hominem emendatae ſtaturae, manibus aequaliter extenſis, junctisque cruribus jacentem oculis ſubjicit. vide B. Auguſtinum de menſura hominis. CLAVER.

141. *Et aeſtus*] *& aetas* Leid. & in margine, *extus* id eſt fervor, pro *aeſtus.*

142. *Rupit*] *rapuit* Mediol. & unus Heinſii. *abſci-*

Victor, & abſciſſos interluit aequore montes,
Parvaque cognatas prohibent diſcrimina terras.
Nunc illam, ſocia raptam tellure, triſulcam
Opponit natura mari: caput inde Pachyni
Reſpuit Jönias praetentis rupibus iras;
Hinc latrat Gaetula Thetis, Lilybaeaque pulſat
Brachia conſurgens; hinc dedignata teneri
Concutit objectum rabies Tyrrhena Pelorum.
In medio ſcopulis ſe porrigit Aetna peruſtis:
Aetna Giganteos numquam tacitura triumphos,
Enceladi buſtum, qui ſaucia terga revinctus
Spirat inexhauſtum flagranti pectore ſulphur.
Et quoties detrectat onus cervice rebelli

In

ciſos Voſſ. Med. *interfluit* Jun. & duo Voſſ. MSS. Pulm. cum Leidenſi & Juniano.

144. *Parvaque*] Eleganter, nam & Juriſconſultus quaſi continentem Italiae facit Siciliam. haec autem probat Scaliger, ita tamen ut amandet lectorem ad III. Aeneid. unde haec, ſed inferiore opera delineata pronuntiat. CLAVER.

Cognatas] *conjungi* Voſſ.

145. *Nunc illam ſociae*] Varia eſt librorum vulgatorum lectio. unus MS. *Nunc illam ſociam.* alter, *Hinc illam ſocia.* lege, *Nunc illam ſocia.* DELR. vulgo *ruptam*, quod ferri non poteſt, quia *rupit* praeceſſit. puto etiam *triſulco mari* legendum, ut Tyrrhenum, Libycum & Jonium intelligat. *Reſpuit* etiam, & *praetentis rupibus* bene mox ſcripti. vulgo, *Reſpicit* & *protentis*. unde Claverius, *Deſpicit* Bell. Gild. 30. *Tarpejas ſi necdum reſpuit arces.* IV. Conſ. Hon. 402. *Torquati reſpuit mores.* aliter haec curis ſecundis Barthius. HEINS. *Non illam ſociam rupta tellure triſulca Obtinuit* Leid. & in margine, *al. opponit. Hinc illam ſociam rupta* Voſſ. *oppoſuit* duo Voſſ. *nunc illam ſociae rapta* Mediol. qui & *natura maris. nunc illam ſociae raptam tellure triſulca* edd. Junt. Parrh. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. quam lectionem probat Dammius Epiſt XXXII. ad Reineſ. *nunc illam ſociam rupta tellure triſulca* Voſſ. & edd. Vicet. & Parm.

147. *Deſpuit*] vetus liber, *Reſpuit Jonias praetentis.* DELR. Ibi *reſpuit*, illic *reſpicit*, ſed male, reperias, idque contra V. cod. CLAVER. *Reppulit* Voſſ. a m. s. *viribus iras* Jun. mox, *preſſat brachia* Voſſ. a m. s. *litora conſurgens* marg. Iſingr.

149. *Dedignata teneri*] Vetus liber, *indignata.* DELR. Utraque dictio variat in antiquo libro, ubi ex Statio: *indignata moveri*, quod non diſplicet. CLAVER. *indignata* Jun. & Voſſ. *dedignata moveri* marg. Iſing *hinc* deeſt Parm.

152. *Tacitura*] Solus verborum ſonus (ait Scaliger ſenior) invitavit Poëtam ad retentionem hujus ſtructurae, uſitatum eſt tamen illud: *res ipſa loquitur.* CLAVER.

153. *Membra revinctus*] Vetus liber, & antiqua German. editio *terga* edunt. DELR. Lucan. VI. 665. *vincti membra gigantes.* ſcripti meliores tamen, *terga.* HEINS. II. de Laud. Stil. 374.

Barbara ferratis innectunt terga catenis.

ut quidam codices. *qui ſaxo terga revinctus* Mediol. *qui ſaxo membra* Leid. & in marg. pro varia lectione, *ſaucia terga* vide ad III. Conſ. Hon. 160 ubi Heinſius, ut & hic, ex Lucano profert, *vincti membra gigantes*. quum ibi *terga* legatur, ut illic notavimus. BURM.

154. *flagranti pectore ſulphur*] Cum haec vulgo recepta lectio ſit, Jano placet legi, *gutture ſulphur.* In veteri libro ſcribitur, *vulnere fulmen*. eritque tum auxeſis heroici digna carminis majeſtate. Praeterea in uno MS. inter lineas habetur, *vel*, *virus*, quod quamquam cenſeam rejiciendum, admonendum duxi. DELR. Variant libri, ſed nihil muta. Val. Flacc. II. 25. de Typhoeo: *ſacras revomentem pectore flammas.* Severus in Aetna,

Gurgite Trinacrio morientem Juppiter Aetna
Obruit Enceladum: vaſti qui pondere montis
Aeſtuat, & patulis exſpirat faucibus ignes.

HEINS. *vulnere fulmen* vel *virus* Voſſ. *pectore fulmen* Leid. pro varia lectione. *vulnere* Voſſ. *Efflat inexhauſtum* manus docta.

155. *Detrectat*] Haec veritas MS. quae partim ex Virgilio, partim ex Naſone elucet, ſi enim dejectaret onus, tota Sicilia funditus everteretur. quare apud Statium: *tentat Enceladus mutare latus.*

ſed

In dextrum laevumque latus, tunc inſula fundo
Vellitur, & dubiae nutant cum moenibus urbes.
Aetnaeos apices ſolo cognoſcere viſu,
Non aditu tentare, licet. pars cetera frondet
Arboribus: teritur nullo cultore cacumen.
Nunc vomit indigenas nimbos, piceaque gravatum
Foedat nube diem: nunc molibus aſtra laceſſit
Terrificis, damniſque ſuis incendia nutrit.
Sed, quamvis nimio fervens exuberet aeſtu,
Scit nivibus ſervare fidem, pariterque favillis
Dureſcit glacies, tanti ſecura vaporis,
Arcano defenſa gelu: fumoque fideli
Lambit contiguas innoxia flamma pruinas.
Quae ſcopulos tormenta rotant? quae tanta cavernas

Vis

ſed *motat* tantum, non *mutat*, unde Ovidius: *Nititur ille quidem, tentatque reſurgere ſaepe.* CLAVER. Iſingrinus. *Dejectat.* Puto, *rejectat.* non enim *dejectat.* ſequentia probant, *In dextrum laevumque latus.* Seneca Thyeſte,

——— *num rejecto*
Latus explicuit monte Typhoeus?

HEINS. *dejecit* Voſſ. *dejectat* alter.

Rebelli] In meo codice reperi, *reflexa.* DELR. *cervicere flexa* edit. Claver. ita Statius Achill. I. 382.

Tunc excepta freto longe cervice reflexa.

& Ovid Lib III. Art. 779. *paulum cervice reflexa Femina.* ſed hoc blandius & ſponte reſpicientis eſt. BURM.

157. *Tunc inſula*] *nunc inſula* Mediol. *in laevum dextrumve* Jun. & Voſſ *in dextram laevumve.* Voſſ alt.

158. *Cum moenibus*] *pro moenibus* Mediol. male. Ovid. I. Met. 214. *magnae pereunt cum moenibus urbes.* BURM.

159. *Non aditu*] *Non aditus* Voſſ.

161. *Vomit*] *movet* perperam in excuſis. *vomit nimbos*, id eſt, flammarum globos. *liquidus ignis* dicitur Lucretio. *Ignes irrigui* Corn. Severo. CLAVER. *monet* Leid. *movet* Voſſ. & alii.

Nimbos] niſi Victoris liber hanc vocem agnoſceret, & immediate ſequeretur *piceaque gravatum Foedat nube diem*, non dubitarem ex meo MS. legere, *nubes*, quia Virgilius hos fumi globos vehementi actos ſpiritu, *atram nubem* alicubi dixit. DELR. *nubes* Voſſ. unus

162. *Motibus aſtra laceſſit*] Puteaneus, *molibus.* recte. de ſaxis enim agit, quae ex Aetna pelluntur in altum. Severus in Aetna:

Pellitur exuſtae glomeratus nimbus arenae;
Flagrantes properant moles.

paria habes & apud Virgilium III. Aeneid. cujus imitatione plenus hic loci noſter. HEINS.

163. *Terrificis*] *Fumificis* MS. Pulm. & tunc *motibus* retinendum eſſet ut Sever. Aetn. 92. *cavernam, quo fervida motu Aeſtuet Aetna.* ita Ovid. VII. Met. 114. dat *fumificos mugitus* Tauris Colchicis, ubi alii *flammiferos.* ut ita Cacus etiam *mixtos vomit cum ſanguine fumos* apud eumdem Naſonem I. Faſt. 577. ſed & *motibus terrificis* retineri poteſt, ut *mugitus terrificos* dat Aetnae noſter Lib. II. Rapt. 8. pro *incendia nutrit* erat in Voſſiano *miſcet.* BURM.

164. *Exuberet*] *exuberat* Voſſ.

165 *Fidem*] Haec vocula Poëtae amica; ea vero nil aliud ſignat, quam foedus elementorum Principia enim, ait ille, confuſio & amicitia. Scaliger ſenior tamen improbat eo, quod, inquit, nihil promiſere ignes nivi. vide hujus totius loci cenſuram in Hypercritico. CLAVER. Id eſt, non laedit, non liquefacit nives. *Scit nubibus* edd. Vicet. Parm.

166. *Vaporis*] *caloris* Jun. ex gloſſa.

168. *Lambit*] ex Virgil. II. 683. *tactuque innoxia molli Lambere flamma comas.* BURM.

169. *Quae ſcopulos*] Interrogatio Homerica ſeu Pindarica eam vero expreſſere Horatius & Virgilius, qui de Camilla (XI. Aen. 664.)

Quem telo primum, quem poſtremum aſpera virgo
Dejicis?

deinde narrat. *Eunaeum Clytio primum patre.* Scaliger autem ait; Poëtam importune quaerere ex perſona ſua cauſam incendiorum: quid enim, inquit, nunc agat Phyſicum? ſi quem narrantem introduxiſſet, pateremur. CLAVER. *Quae ſcopulos tormenta ro-*

Vis glomerat? quo fonte ruit Vulcanius amnis?
Sive quod objicibus diſcurrens ventus opertis

Offen-

rotant praeſtantiores libri, & mox, *glomerat* & *ruit.* Severus:

Nunc quoniam in promptu eſt operis natura ſolique;
Unde ipſi venti, quae res incendia paſcit,
Cur ſubito cohibent vires, quae cauſa ſilendi,
Subſequar.

quomodo illa caſtiganda ſunt ex veteri codice. Heins. *ſcopulis* Voſſ. a m. pr. *ſcopulo* a m. s *quae tanta catervas* Jun. *rotent*, & *glomeret*, & *ruat* Leid. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae plures.

170. *Vulcanius ignis*] Puteaneus & unus Petavianus, *amnis.* optime. qua voce etiam uſus Severus in Aetna:

Donec confluvio revolutis aeſtibus amnis
Exilit, atque furens tota vomit igneus Aetna.

Pindarus Pyth. α. vs. 40.

Τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλά-
του πυρὸς ἁγνόταται
Ἐκ μυχῶν παγαί. ποταμοὶ
Δ ἁμέραισ μὲν προχέοντι ῥόον κάπνε
Αἴθων'. τ' ἀλλ' ἐν ὄρφναισι πέτρας
Φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖ-
αν φέρει πόντε πλάκα σὺν πατάγῳ.
Κεῖνο δ' ἀφαίςοιο κρενὸς.

vide A. Gellium Noct. Attic. xvii. cap. x. *qui fluere amnes fumi & flammarum fulva & tortuoſa volumina in plagas maris ferri quaſi quosdam igneos amnes tranſtuliſ.* hinc *undans Aetna* Virgilio i. Georg. 472. & Lucano.v 100. *redundans* noſtro in Idyllio de piis fratribus. Seneca Hippolyto: *qualis Aetnaeo vapor Exundat antro.* ποταμὸς πυρὸς pari modo apud Aeſchylum alicubi occurrit in Prometheo. *flammarum fluenta* Apulejo de Mundo, & *flammarum flumina* de Aetna, quae ex Graeco feliciter tranſtulit. *undam ignis* auctor Aetnae. Lucanus Lib. vi. 294.

——— *cum tota cavernas*
Egerit, & torrens in campos defluit Aetnae.

Valde luxuriant hic Poëtae Graeci, ut modo ex Pindaro vidimus, quae & Macrobius notavit Saturn. Lib. v. cap. 17. *Virgilius quidem Graecos fontes imitatus, ignes eructari, & fluere amnes fumi, & flammarum fulva & tortuoſa volumina in plagas maris ferri, quaſi quosdam igneos amnes dixit.* Vetus Poëta apud Longinum περὶ ὕψους de flamma agens πλεκτάνην χείμαῤῥον quaſi torrentem appellat. apud Alcimum Avitum Lib. iii. non longe ab initio locus eſt, ubi Sodomam conflagrantem deſcribit, plenus audaciſſimis tranſlationibus. ſed liber non eſt ad manum. *ignes irriguos* habes apud Severum in Aetna, & *exundantem flammam*, & *undam ignis. flammarum torrentem* apud Silium Ital. Lib. xiv. ubi de Aetna agit. Virgilius de Caco flammam vomente Lib. viii. 257. *qua plurimus undam Fumus agit.* Gratius de Vulcano v. 444.

——— *ruptoque e pectore montis*
Venit ovans auſtris, & multo flumine flammae.

ubi *ovans auris* fortaſſis legendum, ut *fulminis auras* apud Poëtas, & *venti fulminis* apud Maronem Lib. ii. 649. val. Flacc. Lib. vii. 571.

Taurus & immani proflavit turbine flammas
Arduus atque atro volvens incendia fluctu.

Heins. vide ad Gratii Cyneg. 445.

171. *Apertis*] Mens Claudiani haec fuit: ſive ſpiritus ex circumfuſo aëre ortus, nimis Aetnae viſceribus concluſis, primum exitum quaerens, quia illum nanciſci nequit, conglobatur, deinde vi nactus tenuem aliquam rimulam, violenter illac erumpit: quod cum ſine maxima vi, motuque rapidiſſimo non fiat, confeſtim fumi flammaeque ingens copia elicitur. Itaque nihil amplio, quin hic ex MS. *opertis* legatur. Delr. *Apertis*, non *opertis.* Severus in Aetna:

Secta eſt omnis humus, penitusque cavata latebris.

Lucretio, *ventigeni crateres.* Claver. Male *apertis* Claverius. noſter ii. in Eutrop. 27. *terrae Bacchatus per operta tremor.* Statius Theb. viii. 110.

——— *dum per cava viſcera terrae*
Vado diu pendens, & in aëre volvor operto.

quae vera lectio. unde & alter locus ejusdem Statii caſtigandus iv. Silv. ii 23.

Tanta patet moles, effuſaeque impetus aulae
Liberior campis, multumque amplexus operti
Aetheros, & tantum domino minor.

certe *operti Aetheros* manifeſte exhibet vetus editio Parmenſis. Severus:

Flumina quin etiam latis currentia rivis
Aut occulta fluunt tectis adoperta cavernis.

Heins. recte *opertis.* & locus ipſe Severi vs. 94. contra Claverium facit legendus vero ex antiquis editionibus:

Non totum in ſolidum deſit, namque omnis hiatu
Secta eſt omnis humus, penitusque cavata latebris.

latebrae certe opertos obices oſtendunt. ſic & vs. 206. ex Aldi editione: *congeries operit ſaxorum & putris arenae* &c. & vs. 373.

Saepe premit fauces magnis exſtructa ruinis
Congeries, clauditque vias luctamine ab imo
Et ſciſſo veluti tecto, ſub pondere perſtat.

ita enim legendum. & deinde vs. 411.

Totus enim denſo ſtipatur robore, tarda
Per tenues admiſſa vias incendia nutrit.

ex quibus patet, id quod Juſtinus dicit in fiſtuloſa & rimoſa illa terra ventum luctari, & ſibi quaerere viam. noſter *diſcurrere* & *furere*, donec offendat, id eſt, reperiat meatum & exitum. Heinſius olim *de-*

cun-

Offenſo per ſaxa furit rimoſa meatu,
Dum ſcrutatur iter, libertatemque repoſcens
Putria multivagis populatur flatibus antra.
Seu mare ſulphurei ductum per viſcera montis
Oppreſſis igneſcit aquis, & pondera librat.
Hic ubi ſervandum mater fidiſſima pignus
Abdidit, ad Phrygios tendit ſecura penates,
Turrigeramque petit Cybelen, ſinuoſa Draconum
Membra regens, volucri qui pervia nubila tractu
Signant, & placidis humectant frena venenis.
Frontem criſta tegit: pingunt maculoſa virentes
Terga notae: rutilum ſquamis intermicat aurum.
Nunc ſpiris Zephyros tranant: nunc arva volatu
Inferiore ſecant. cano rota pulvere labens
Sulcatam fecundat humum: flaveſcit ariſtis
Orbita: ſurgentes condunt veſtigia culmi:
Veſtit iter comitata ſeges. jam linquitur Aetna,

To-

currens ventus correxerat ex Severi Aetna v. 328.

Quod ſi forte putas iisdem decurrere ventos
Faucibus.

niſi & illic *diſcurrere* ſit legendum. ſed *diſcurrere* hic eſt per ima viſcera terrae vagari, ut Lib. II. 50. & Ovid. II. Faſt. 285. Senſus ergo eſt, ventum per ſubterraneas, excavatas, & fiſtuloſas cavernas, quae morantur, ut obices, diſcurrere, & cum meatum repererit, erumpere furioſum, & ejicere ſaxa, ignes &c. BURM.

172. *Offenſo per ſaxa furit rimoſa*] Vetus liber unus, *offenſo rimoſa furit per.* alter O. *rim. ruit per ſana.* DELR. *ruit* Mediol. & Voſſ.

Saxa rimoſa] Juſtinus Lib. IV. I. *Eſt ipſa terra tenuis ac fragilis, & cavernis quibusdam fiſtuliſque ita penetrabilis, ut ventorum tota ferme flatibus pateat.* vid. & ſeqq. BURM.

174. *Putria*] *Putrida* Voſſ. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae.

177. *Hic*] *Hinc* cod. Pulm. recte ſi cum *tendit* jungatur. *& Phrygios* Leid.

179. *Sinuoſa*] Hoc loco meus MS. ſic legit: *ſinuoſa Draconum Colla regens, volucri qui pervia.* ſatis commode. alter ei, niſi *membra* contineret, aſſentiretur. *nubila pervia* vocat, quae Cereri ceteriſque Diis iter praebebant. quin etiam vetus German. *pervia* agnoſcit, & Celſanus, *volucri per pervia* quondam ediderat. Seneca praeterea in Hippolyto ſcripſit: *Solis & aër pervius ventis erit.* DELR. *ſquamoſa* Vatic. HEINS. *Colla* etiam Voſſ. quod mihi praeferendum videtur; frenis enim colla reguntur. ita ſupra vs. 13. *colla levant attrita jugis.* IV. Conſ. Hon. 607. *Caſpia flectit eburnis Colla jugis.* Ita Bacchus *colla premit Lyncum* apud Ovid IV. Met. 21. & ita millies apud Poëtas. *Membra rigent* Junian. *ſpumoſa dr. m. tegens* Leid. BURM.

180. *Volucri qui*] *volucrique per avia* Leid. edd. Parm. Junt. Ald. Iſingr. *volucri per pervia* edit. Vicet. *volucri per avia* Colin.

184. *Spiris*] Ita vetus liber. Hic vero Scaliger ait Cereris currum leviſſime ab Ovidio deſcriptum, cum Poëta noſter ambitioſe feratur. CLAVER. *Nunc leves* marg. Iſingr. *Tunc ſpiris* Voſſ. *Zephyros turbant* Voſſ. alter. vid. Lib. III. vs. 3. Virgil. IV. Aen. 245. *turbida tranat Nubila.* ubi Servius, *transvolat.* alios legere *tenues Zephyros* notat Heinſius. vide Barthium. BURM.

187. *Scindunt*] Tantam dicit frugum copiam exortam, ut ſtatim ſublato pede veſtigia impreſſa frugibus cooperirentur. patet ex veteribus libris, in quibus *condunt* lego DELR. *condunt* vetus liber, non *ſcindunt*, quod eſt commentitium. CLAVER. *condunt* Iſingrini codex & Claverii editio. vulgo, *ſcindunt veſtigia fruges.* alii libri, *condunt veſtigia meſſes.* HEINS. Ita fere dixit Lib. III. 442. *omnis perit orbita fletu.*

188. *Veſtit iter*] Uſurpat *veſtire* Prudentius Lib. II. in Symmachum:

Denſius & gravidis ſe veſtiet aequor ariſtis.

Totaque decreſcit refugo Trinacria viſu.
Heu quoties praeſaga mali violavit oborto
Rore genas! quoties oculos ad tecta retorſit.
Talia voce movens! Salve, gratiſſima tellus,
Quam nos praetulimus coelo. tibi gaudia noſtri
Sanguinis, & caros uteri conmendo labores.
Praemia digna manent: nullos patiere ligones,
Et nullo rigidi verſabere vomeris ictu:
Sponte tuus florebit ager: ceſſante juvenco
Ditior oblatas mirabitur incola meſſes.
Sic ait, & fulvis ſerpentibus adtigit Iden.
Hic aedes auguſta Deae, templique colendi
Religioſa ſilex, denſis quam pinus opacat

Fron-

Iſid. Lib. VIII. cap. 81. in Veſta. noſter de Bell. Getic. 319. *dulci veſtit qua litus oliva* Dempst.

189. *Decreſcit*] Statiana locutio (II. Achill. 4.) *decreſcit Bacchica Naxos Ante oculos creſcente Samo.* Claver. vide ad Val. Flacc. VI. 393.

190. *Oborto*]*aborto* Jun. Voſſ. unus Heinſii & ed. Parm.

191. *Ad tecta*] *ad creta* Voſſ. vid. ad Ovid. VII. Met. 223. *retorxit*. Mediol.

192. *Salve*] Victoris liber, *ſalve ô*. Delr. Thetis apud Statium:

Cara mihi tellus, magnae cui pignora curae
Depoſitumque ingens timido commiſimus aſtu,
Sis felix, taceusque precor. Claver.

194. *Sanguinis gaudia*] Alibi dicet, *ſanguinis affectum*. Tribunianus: *in hominum procreatione utramque perſonam fungi ſimili naturae officio*, denuntiat. nota eſt *ſanguinis merces* apud Juvenalem. Claver.

195. *Patiere*] *patiare* Junian.

196. *Verſabere vomeris ictu*] *vexabere* prior Petav. ut ſaepe noſter. dictum alibi. Heins. & ita Voſſ. pro varia lectione. vid. ad I. in Rufin. 65. Barthius putat hic memoriae vitio Poëtam peccare. ſed nota jam agricultura Siculis. per Triptolemum vero edocti fuere Graeci reliqui. Burm.

197. *Sponte tuus*] *ſponte ſua* Voſſ. & mox pro *oblatas*, *ablatas* Jun. quod eſſet in horrea latas. Burm.

199. *Serpentibus adtigit Iden*] *tetigit ſerpentibus* Jun. Voſſ.

200. *ſedes Auguſta*] Ovidius: *Templa vocant auguſta patres.* alias, *anguſta*, neque ideo minus auguſta, ſi modo, ut ait idem, *Sacerdotum rite dicata manu.* Claver. *aedes auguſta* Aldus & ſcripti meliores. alii, *ſedes anguſta*, quod perperam arripuit vir doctus. Ovid. I. Faſt. 609.

——— auguſta vocantur
Templa ſacerdotum rite dicata manu.

Idem II. Triſt. 287. *Quis locus eſt templis auguſtior?* Heins. *ſedes* alii. vid. Parrh.

201. *Silex*] De hoc vide Livium. ſic forte apud Ovidium (III. ex Pont. II. 52.) in templo Dianae Scythicae vaſtis columnis inſigni, *Stat baſis orba Dea.* vide etiam Lib. IV. Faſt. 265.

Mittuntur proceres, Phrygiae tunc regna tenebat
Attalus, Auſoniis rem negat ille viris.

deinde,

Ipſa peti volui: nec ſit mora; mitte volentem
Dignus Roma locus, quo Deus omnis eat. Claver.

Pinus] Sic apud Theocritum cupreſſi: 'Αλλάλαις λαλέοντι τίον γάμον αἱ κυπάρισσοι Virgil. VII. Ecl. I.

Forte ſub arguta conſederat ilice Daphnis.

ubi Servius optime *ſtridulam* exponit. quod non capit Giſanius, vir ſubtilitatis haud plebejae. Olympius:

Dic age, ſed nobis ne vento garrula pinus
Obſtrepat, has ulmos potius fagosque petamus. Claver.

Obumbrat] Meus MS. *opacat*, id eſt, obumbrat. poſterior tamen vox in ceteris omnibus continetur. Delr. Cybeli matri Deûm altiſſima arbor pinus ex II. Georg. ſacra, quia Atys in eam mutatus. X. Metam. Fab. 2. Stat. Lib. II. Senec Troad. Choro I. templum ejus in Luco Pineo. IX. Aen.

Pinea ſylva mihi multos dilecta per annos.

Cybele Jovem alloquitur, & myſtae pineam haſtam vibrant, ut bacchantes thyrium. noſter Lib. I. in Entrop.

Cymbala ferre licet, pectusque illidere pinis.

Dempst. *opacat* cum melioribus ſcriptis legendum jam vidit Gronovius noſter Elench. Antid. p. 75.

ha-

Frondibus, & nulla lucos agitante procella
Stridula coniferis modulatur carmina ramis.
Terribiles intus thiaſi, veſanaque mixto
Concentu delubra gemunt: ululatibus Ide
Bacchatur: timidas inclinant Gargara ſilvas.
  Poſtquam viſa Ceres, mugitum tympana frenant;
Conticuere chori; Corybas non inpulit enſem;
Non buxus, non aera ſonant: blandasque leones
Submiſere jubas. adytis gaviſa Cybebe
Exſilit, & pronas intendit ad oſcula turres.
  Viderat haec dudum ſumma ſpeculatus ab arce
Jupiter, ac Veneri mentis penetralia nudat.
Curarum ſecreta tibi, Cytherea, fatebor.
Candida Tartareo nuptum Proſerpina regi
Jam dudum decreta dari. ſic Atropos urguet:
Sic cecinit longaeva Themis. nunc matre remota

(Rem

habes id verbum apud Virgilium, Val. Flaccum, alios. Silius Lib. XIII. 331.

Cingit acuta comas & opacat tempora pinus.

paulo poſt, *coniferis modulatur carmina ramis*, cum prima editione & quibusdam membranis ſcribimus. *coniferi modulantur rami* contra libros Raphelengius. HEINS. *quam denſis* Voſſ. *corniferis* edd. Vicet. Parm. Iſingr. Colin. & codex Voſſ. & Leid.

202. *Frondibus*] *Floribus* Jun. & Voſſ. duo.

203. *Modulatur*] *modulantur* Barth. edd. Vicet. Parm Ald. Junt. & aliae. *inclinat cornua ramis* Leid. mox pro *mixto*, *multo* Voſſ.

205. *Gemunt*] *gerunt* Leid.

206. *Timida*] In meo MS. ut in altero correctum, *tumidas*. DELR. *tumidas* Jun. Voſſ. male. ſupra vs. 7. *trepidis delubra moveri Sedibus*. BURM.

208. *Conticuere chori*] Statii hemiſtichium. inſuper figura, quae vitii habet ſpeciem, qua uſus Virgilius, & quam adfectavit Tibullus, teſte Mureto, hanc duplicat Lucanus III. 272. *Et Croeſo fatalis Halys*. Item Cicero in verſu. At Claudianus, *Conticuere chori*, *chorybas*. CLAVER.

Enſem] Id eſt, gladium ſive cultrum. apud Jurisconſultos, cum non liceat alterum laedere, olim in corpus ſuum ſaevire licitum eſt. ſed alia ratione. CLAVER. *intulit* Voſſ. & Leid. pro varia lectione. *enſes* Junian.

209. *Blandasque leones*] Non *blandique*, codices. HEINS.

211. *Intendit ad oſcula turres*] Vetus liber, *extendit*. DELR. Libri quidam, *extendit*. ut infra Lib. II. 346.

Extendunt ſocios ad pocula plena ceraſtas.

HEINS. *contendit* Voſſ. ita *contento poplite* apud Horat. II. Sat. 7. Scholiaſtes explicat *extento*. *oſtendit* Leid. ſed olim fuerat *tendit*, adſcripto alia manu *os. pronos currus* etiam Voſſ. alter. BURM.

212. *Viderat haec*] *hoc* Voſſ. *at Veneri* Vatic. Mediol. Jun. duo, Oxonienſes & Leidenſis. *hinc Veneri* Voſſ *praecordia* Voſſ. alter pro varia lect.

213. *Nudat*] Sic in veteri codice, delicate id quidem & Latine. cum alias legatur, *monſtrat*, aut, *pandit*. Serv. VI. Aen. *tegere eſt celare*, *nudare eſt indicare*. CLAVER. Tres noſtri, *monſtrat*. duo Pulmanni, *pandit*. quomodo ſupra:

Vos mihi ſacrarum penetralia pandite rerum.

de *nudandi* verbo tamen hac ſignificatione videatur eruditiſſimus Gronovius Notis ad Livium Lib. XLIV. cap. 38. HEINS. *monſtrat* Leid. edd. Vicet. Parm. Parrhaſ. vide ad Phaedr. Lib. II. prol. vs. 4.

214. *Secreta tibi*, *Cytherea*] Meus liber, *Cytherea tibi ſecreta*. ſic inferius, ubi vulgo, *terret quae Maenala*, habet, *quae terret Maenala*. porro alludit ad illud ſive Homeri, ſive alterius, παγχρύσεια τόξα τιταίνει Πέμπουσα στονόεντα βέλεα τρομέει δὲ κάρηνα Ὑψηλῶν ὀρέων. DELR. *Cytherea tibi ſecreta* Voſſ.

215. *Regi*] *regi eſt* Leid.

216. *Jam dudum*] vetus liber *Jam pridem*. DELR. *Jam pridem eſt* Voſſ.

217. *Sic cecinit Themis*] Olim oraculum penes The-

(Rem peragi tempus) fines invade Sicanos,
Et Cereris prolem patulis inludere campis,
Craſtina puniceos cum lux detexerit ortus,
Coge tuis armata dolis; quibus urere cuncta,
Me quoque ſaepe ſoles, cur ultima regna quieſcunt?
Nulla ſit inmunis regio, nullumque ſub umbris
Pectus inaccenſum Veneri. jam triſtis Erinnys
Sentiat ardores: Acheron, Ditisque ſeveri
Ferrea laſcivis molleſcant corda ſagittis.
Adcelerat praecepta Venus, juſſuque parentis
Pallas, & inflexo quae terret Maenala cornu,
Addunt ſe comites. divino ſemita greſſu
Claruit. augurium qualis laturus iniquum
Praepes ſanguineo dilabitur igne cometes,

Pro-

Themidem Lib. I. Met. fab. 7. Interpr. Juvenal. ad Sat. I. Lucan. v. 81. Sidon. carm. v.

——— ſi denique verum
Phoebe,] Themis Dodona canis.

& carm. IX. *Reſponſa aut Themidis priora Delphis.* DEMPST. vide eumdem in Etruria Regali Lib. I. cap. 18. pag. 80.

218. *Rem peragit tempus*] Aldus & Moreti codex, *peragi*, ut Barthius conjecerat. Bell. Gildon. 428. *promiſſa minasque Tempus agi.* Virgil. v. Aen. 638. *nunc tempus agi res.* Stat. v. Theb. 140. *dum tempus agi rem*, ut quidem illis locis videtur corrigendum. HEINS. *peragi* Junt.

220. *Puniceos*] *purpureos* Jun. alter. *cum nox* Junian. prior. eſt imitatio Maroniana ex Lib. IV. 118. BURM.

221. *Coge*] *falle* cod. Pulm. marg. Iſingr. an *pelle?*

222. *Soles*] *vales* Oxon. & Jun. malim etiam, *quieſcant* cum Oxon. mox pro *ſub umbris*, *ſalubris* Jun.

224. *Inacceſſum*] Unus liber vetus, *inaccenſum.* DELR. *inacceſſum* recepta lectio, & quam vetus liber agnoſcit. Virg. VIII. 195. *Speluncam* dixit *Solis inacceſſam radiis.* in animis enim hominum ſi non ſpeluncae, tamen latebrae ſunt, & receſſus. alias, *inaccenſum*, quod non adeo vulgare eſt. CLAVER. Imo *inaccenſum* cum melioribus. male vulgatum tuetur Claverius. apud Silium bene etiam Lib. I. veteres libri, *inaccenſi flagrant altaribus ignes.* HEINS. *Veneris* Oxon. *Corpus inaccenſum* marg. Iſingr.

226. *Laſcivis molleſcant*] *molleſcant laſcivis* Jun. Voſſ.

228. *Pallas, & inflexo* &c.] Scaliger carpit Poëtam, quod virgines det Veneri comites: neſcius id ingenio ſummo factum, *ne Veneris dolos perſentiſceret rapienda.* quod ſi culpatur in noſtro, falſi & alii, inter quos eſt Flaccus Argon. Lib. v. 445.

Aut Sicula ſub rupe choros hinc greſſibus haerens
Pallados huic clarae Proſerpina juncta Dianae,
Altior & nulla comite certante priusquam
Palluit.

Diodor. Lib. VI. cap. II. ne tantum id exiſtimaſſe putes Poëtas. DEMPST.

230. *Claruit*] Malo, *Canduit*, cum Iſingrini codice. mox, *augurium iniquum* ex ſcriptis alii jam legendum viderunt. HEINS. vid. ad Conſ. Olybr. 102. & IV. Conſ. Hon. 193.

In orbem] Vetus liber, *iniquum*, quod repraeſentavi. DELR. *in orbem* Leid. qui in margine, *iniquum. in orbem* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae.

231. *Praeceps*] Admonitus a veteri libro hic *praepes* repoſui. DELR. *Praeceps*, poëtice id quidem, ſed pulchre mea ſententia. ita enim ſublimi aëris regioni adfixus eſt cometa, ut jamjam lapſurus videatur. ſed enim Scaliger hic: non eſt praeceps cometa, neque delabitur, atque in iisdem haeret veſtigiis Silius:

Scintillat ſidus, terrisque extrema minatur.

CLAVER. Omnes fere libri, *Praepes*, & *dilabitur* Moreti codex. recte; non enim delabitur cometa, ſed ſcintillans dilabi ac diſpergi videtur. praeterea motu celerrimo procedit. de ſtellis, quae delabi quandoque videntur, alia res eſt. ut jam tutus ſit a cenſura viri magni Claudianus. HEINS. vide de conmutatione harum vocum ad Ovid. IV. Met. 717. *delabitur* Voſſ. & Leid. & edd. Vicet. Parm. Ald. Junt. Iſingr. & aliae. *ore cometes* Jun. BURM.

232.

Prodigiale rubens: non illum navita tuto,
Non inpune vident populi: ſed crine minaci
Nuntiat aut ratibus ventos, aut urbibus hoſtes.
Devenere locum, Cereris quo tecta virebant
Cyclopum firmata manu: ſtant ardua ferro
Moenia; ferrati poſtes: inmenſaque nectit
Clauſtra chalybs. nullum tanto ſudore Pyracmon,
Nec Steropes conſtruxit opus: nec talibus umquam
Spiravere notis animae: nec flumine tanto

In-

232. *Non illum*] *non illo n. tute* Voſſ. *tutum* Voſſ. & Jun.

234. *Hoſtes*] Plinius ait, cometem eſſe cladium magnarum praenuntium. quod negatur. alias, *nubibus ignes.* inepte prorſus. CLAVER. *nubibus ignes* edd. Vicet. & Parm.

235. *Quo tecta virebant*] Ita multi ex noſtris. nec dubito, quin vere. vulgo, *nitebant.* alii, *manebant*, vel *micabant*, vel *latebant.* ſic *florere* infra Lib. III. 202. *florebat tranquilla domus.* quod ex illo Statii habuit Lib. V. Silv. I. 142.

Florebant hilares inconcuſſique penates.

Ovidius Athenas II. Met. 795. dixerat,

Ingeniis, opibus, & feſta pace virentes.

apud noſtrum Lib. II. in Rufin. 188. *virent oppida.* ut codices vetuſti illic agnoſcunt. HEINS. vide. Conſ. Olybr. 16. & ſupra v. 122. ita forte apud Statium Lib. III. Sylv. 5. 75. *Urbes ſtant populique virent* legendum cenſebat Heinſius. Idem Lib. IV. Sylv. 8. 56. *urbem, Voce opibusque juvent, viridique in nomine ſervent.* Lib. I. Theb. *Hic ſexus melioris inops, ſed prole virebat Feminea.* & ita ille ſaepe. *quo teſta* Jun. duo Voſſ. Oxon. *qua* Parm. *micabant* tueri poſſis ex Conſ. Mall 200. *crebisque micantem Urbibus Italiam.* BURM.

236. *Firmata*] Multo plenior ac verior haec eſt lectio vetus, quam *fundata*, nam ingenio loci munita firmari queunt. CLAVER. primus Vaticanus, *fabricata.* ut apud Virgil. IX. Aen. 145. *moenia Trojae Neptuni fabricata manu.* & noſtrum infra Lib. II. 250.

Cur non torſiſti manibus fabricata Cyclopum
In nos tela, pater?

quatuor ſcripti, *formata.* ut VI. Conſ. Hon. 571. *quae terra metallo Naſcentes informat equos.* Virgil. VIII. Aen. 426.

His informatum manibus jam parte polita
Fulmen erat.

mox, v. 447. *ingentem clipeum informant.* & apud Statium: *Siculis an conformata caminis Effigies.* de quo verbo plura Lib. III. 331. Parrhaſii codices, *fundata.* HEINS. eadem varietas in illis Tibulli II. 5. 23.

Romulus aeternae nondum formaverat urbis
Moenia.

ubi vide Broukhus. vide & ad Vellej. II. 110. infra Lib. III. 115.

Non mihi Cyclopum quamvis exſtructa caminis
Culmina fida ſatis

ubi *fabricata* Pulmanni codex. ego hic vulgatum ſervo. in Voſſiano erat a prima manu *formata.* & correctum *firmata* BURM.

237. *inmenſaque nectit Clauſtra chalybs*] Hinc emendati Markland. ad Stat. II. Silv. I. 217. locum Valerii Flacci Lib. I. 393.

——— *quem juſta vereri*
Saeva cohors: inmenſa chalybs iterataque muris
Saxa domant Euros.

ubi vulgo *in monte chalybs.* quaſi ſemper eodem modo loqui deberent Poëtae. ſed an *chalybs* eſt feminini generis? nam hic *inmenſa* ad *clauſtra* referri debet, non ad *chalybs*, ut fecit Markl. nec in Valerii loco ad *ſaxa* poteſt referri, quaenam enim haec eſſet conſtructio, *chalybs inmenſa & iterata ſaxa domant Euros.* indignor, quandoque bonus dormitat Homerus. pro *clauſtra*, *cloſtra* Erhard. ad Petron. cap. 140. BURM.

238. *Sudore Pyracmon*] Famuli Vulcani, *Brontes* a tonitru: *Steropes* a fulgetra; *Pyracmon* ab incendio. Serv. ad finem VIII. Aen. DEMPST.

239. *Nec Steropes conſtruxit opus*] Voſſianus, *committit*, pro *commiſit.* quod elegans verbum. Prudent. Pſychom.

Induerat thoraca humeris, ſquamoſaque ferri
Texta per intortos commiſerat undique nervos.

HEINS. ita Nupt. Honor. 147. *qua Piſtris commiſſa viro.* Juvenal. Sat. XIV. 210. *domus plumbo commiſſa.* Flor. I. cap. 4. *interfluentem Urbi Tiberinum ponte commiſit.* Valer. Flacc. IV. 310. *quae primo cervix committitur artu.* & ita paſſim alii. *Non St. c. o. non talibus* Voſſ. *opes* edd. Vicet. & Parm. vitioſe. BURM.

240. *Notis*] Id eſt ventis forte, ut ſit ſpecies pro genere, niſi malis indicia intelligi, ut Celſus: *ſalutis & morbi notas.* Terentius: *magnum argumentum eſt extra noxiam eſſe.* CLAVER. De *notis* ventis etiam accipit Barthius. quod abſurdum, cum *animae* ſint venti, diceret ergo, venti numquam talibus ventis ſpiravere. ſed *notae* hic ſunt, ut fere ſemper, quae propria alicujus rei ſunt ſigna, & diſtinguunt ab aliis. infr. vs. 385. *Ditisque nota ſignatus Alaſtor.* Corn. Sever. 529. *etiam ipſe nomine ſignant Fuſilium*

eſſe

Incoctum maduit laſſa fornace metallum.
Atria veſtit ebur: trabibus ſolidatur aënis
Culmen, & in celſas ſurgunt electra columnas.
Ipſa domum tenero mulcens Proſerpina cantu
Inrita texebat rediturae munera matri.
Hic elementorum ſeriem ſedesque paternas
Inſignibat acu: veterem qua lege tumultum
Diſcrevit Natura parens, & ſemina juſtis
Diſceſſere locis: quidquid leve, fertur in altum:
In medium graviora cadunt: incanduit aether:

Egit

eſſe notas. ita *nota* quidquid diſcrimen oſtendit inter res. vid. ad Petron. cap. 83. & Scalig. ad Sever. Aetn. 522. Scaliger emendaverat, *Spiravere tonis. notbis* Leid. cum gloſſa, *inſlationibus*, & *animas* exponit *folles*. BURM.

Animae] Dici videntur quaſi ἄνεμοι. Horat. *impellent animae lintea.* Virg. *ventoſis follibus auras accipiunt redduntque.* ſane *anima* follis dicitur Planto, & Lucretio, *aurarum animae.* CLAVER.

Flumine] Sic vetus codex, non *flamine.* Virgil. *Fluit aes rivis aurique metallum.* & IV. Georg. 172. *alii ſtridentia tingunt Aera lacu.* id eſt flumine. Lucretius de ferro candente: *Stridit ubi ingelidum propere demerſimus imbrem.* CLAVER. *flumine tanto* pro *flamine* cum ſcriptis legendum, quidquid alii obſtant. Virg. VIII. Aen. 445. ubi antrum Cyclopum deſcribitur,

——— *fluit aes rivis aurique metallum,*
Vulnificusque chalybs vaſta fornace liqueſcit.

noſter Lib. III. in Stilich. 236.

Argenti potuere lacus & flumina mitti.

Silius Lib. XII.

—— *ſumma liquefacta eſt cuſpis in haſta,*
Et fluxit ceu correptus fornacibus enſis.

Rutilius Itinerario:

Non Biturix largo potior ſtrictura camino,
Nec quae Sardoo ceſpite maſſa fluit.

vid. notas Lib II. in Stilich. 177. HEINS.

241. *Fornace*] Ita vetus liber, non *cervice.* Virgil. *vulnificusque chalybs vaſta fornace liqueſcit.* CLAVER. *laſſa fornace*, non *cervice*, cum Iſingrino & Claverii libris legendum. Virgil. VIII. Aen. 420.

——— *ſtriduntque cavernis*
Stricturae chalybum, & fornacibus ignis anhelat.

Caeterum quod praeceſſit paulo ante, *ſpiravere notis animae*, pro ventis capiendum. Ita Vulcanus de follibus apud Maronem VIII. 401.

Quidquid in arte mea poſſum promittere curae,
Quantum ignes animaeque valent.

Sympoſius in Aenigm. Utris:

Nunc mihi magna meae eſt animae, nunc nulla facultas.

hinc *exanimare folles*, pro ventum ex follibus exprimere, apud Severum in Aetna. HEINS. *lumine tanto* Mediol. de fornace vide Lib. II. 174. ut vero *laſſam fornacem*, ita *anhelas fornaces* dixit Prudent. Apoth. 132. *laxa cervice* Leidenſis, quod Gloſſator exponit, *defatigatis iſtis fabris. lapſa cervice* Voſſ.

242. *Atria veſtit ebur*] ſic Moreti codex, non *cingit.* Lucani hemiſtichium eſt Lib. X. 119.

——— *ebur atria veſtit,*
Et ſuffecta manu foribus teſtudinis Indae
Terga ſedent.

ita pro *ſuffixa* legendum ex antiquis codicibus, quomodo & Statius Equo Domitiani Silv. IV. II. 29. de marmore Lunenſi:

Lunaque portandis tantum ſuffecta columnis.

HEINS. verbo *veſtire* de multis, quae tegunt & operiunt, poëtae ſolent uti. vid. Val. Flacc. Lib. IV. 666. v. 566 ſupr. vs. 189. BURM.

244. *Tenero mulcens*] *mulcens tenero* Leidenſis, & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae. mox pro *matri*, *terrae* Voſſ.

245. *Inrita texebat*] Puellarum matronarumque laus in textrina & lanificiis. Tiraquell. in XI. Connub abundantiſſime. adde Ovid. I. Amor. El. XIII. Lib. XII. Met. Fab. 5. Auſon. parent. V. & XIII. noſtrum de phaleris equi regii Tull. VI. Verr. variis in locis. DEMPST.

246. *Seriem*] *ſeries* Voſſ. Mediol. unus Heinſii, cum Leidenſi, & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin.

247. *Acu*] Scaliger ſenior hic: tela Proſerpinae cum Ovidio certat de rerum ſedibus poſt primam confuſionem. CLAVER.

Veterem qua lege tumultum] Unus MS. *veteres tumultus.* DELR. *veterem de lege* Voſſ.

248. *Semina juſtis*] *juſſis* prim. Vatic. utrumque bene. Fortaſſis etiam, *ut ſemina juſſis Diſceſſere locis. ut*, pro quomodo. HEINS. *ut ſemina* edit. Parrh. jam exhibet. Heinſ. ad II. in Rufin. 210. citat *cum ſemina*, ubi vide.

250. *Cadunt*] Meus liber, *ruunt.* DELR. Delrii codex & duo ex noſtris, *ruunt.* ut Lib. I. in Rufin. *tolluntur in altum, ut lapſu graviore ruant.* Virgil. III. Aen. 508.

Sol

Egit flamma polum: fluxit mare: terra pependit.
Nec color unus ineſt: ſtellas accendit in auro,
Oſtro fundit aquas, adtollit litora gemmis,
Filaque mentitos jam jam caelantia fluctus
Arte tument: credas inlidi cautibus algam,
Et raucum bibulis inſerpere murmur arenis.
Addit quinque plagas: mediam ſubtemine rubro
Obſeſſam fervore notat: ſqualebat aduſtus
Limes, & adſiduo ſitiebant ſtamina ſole:
Vitales utrimque duas: quas mitis oberrat

Tem-

Sol ruit interea & montes umbrantur opaci.

id eſt deſcendit, vel cadit. & Statius II. Achill. ut in veteri codice, quem inſpexi, legitur:

——— *humilisque ex aequore Titan*
Rorantes evolvit equos, & ab aethere magno
Sublatum curru pelagus ruit.

cum vulgo legatur, *Sublatum curſu pelagus. cadit* HEINS.

251. *Legit flamma*] Sic vetus liber. alias, *Egit.* nullo ſenſu. Ovid. I. Met. 27. *ignea vis Emicuit, ſummaque locum ſibi legit in arce.* & in Faſtis: *coelum flamma petit*, id eſt legit, ſeu eligit, vel ſortitur. CLAVER. pro *egit* Claverius *legit.* quomodo & quintus Vaticanus. vulgatum de vertigine poli aſſidua intelligendum. apud Tullium Libro II. de Natura Deor. *ne quod eſt calidum & igneum, cietur & agitur motu ſuo.* vid. Gronov. Lib. III. Obſ. cap. 21. qui & malit e ſcripto, *incanduit aër* HEINS. *egit* eſt inpulit, movit. vid Bell. Gildon. 150. ita Praefat. Lib. II. 24. *Orpheis laurus vocibus acta venit. egit* Gloſſator Leidenſis explicat per repraeſentavit. *aër* legebatur in Voſſ. duobus, & uno Heinſii. *jam canduit aether* Junian. *aether* defendit Daviſ. ad Cic. II. de Nat. Deor. cap. 36. BURM.

252. *Nec color unus erat*] *ineſt* ſcripti duo & vetuſtae editiones. Ovid. IV. Faſt. 489.

Jam rebus color unus ineſt, tenebrisque teguntur
Omnia.

noſter infra Lib. II. 253. *nihilumne paternae Mentis ineſt?* ſic & alibi. HEINS. *non color unus* Leid. Mediol. *unus* Heinſii, ut & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin.

253. *Fundit*] unus MS. *fudit*, alter, *pingit*, inde quidam, *fingit.* DELR. *jungit* Jun.

254. *Subtercelantia*] Eleganter vetus liber, *jam jam caelantia.* DELR. Recepta lectio uno vetere codice ſubnixa. ſed alter habuit, *jamjam curvantia*, quod non ſpreverim libens, quia Lib. II. 101. *curvata tumore Parvo planities.* CLAVER. Libri veteres, *jamjam caelantia.* Iſingr. *curvantia curvatae undae* apud Silium. Forte, *jam jamque levantia.* ut Lib. II. in Eutrop. 237. *primo levat aequore ſolem India.* ubi plura. ſic & *tollere fluctus* ſcriptores paſſim. *levare fluctus* elegans & Latinum. merito locum ſuſpectum habuit Barthius. vulgata tamen ſcriptura ex illis Virgiliani Culicis defendi poteſt:

Tmolia pampineo ſubter coma caelat amictu.

HEINS Heinſ. ad Lib. III. 267. citat, *Filaque caeruleos jam jamque levantia fluctus.* Ego illud *jam jam* ex gloſſa natum ſuſpicor, cum ſcripſiſſet noſter, *ſubito*, quod *jam jam* explicuit interpres. poſſet & legi:

Filaque mentitos tanta ſimulantia fluctus
Arte tument, credas inlidi ut cautibus algam.

ita *ſimulare* mox vs. 269. pro *ſinuare.* qui *curvantia* praeferunt, habebunt, quo defendant, exempla apud Comment. Silii Lib. I. 472. *celantia* Barth. ed. *cellantia* Mediol. *mentitis* ed. Vicet. pro *tument* etiam *tremunt* legi teſtatur Parrh. ſed *tumere* & *tumidum* paſſim mare dicitur agitatum fluctibus. *cautibus algas* etiam Oxon. duo. Voſſ. *alga* edit. Vicet. *alnos* marg. Iſingr. BURM.

256. *Et raucum*] Barthius ad Calpurn. II. Ecl. 16. profert, *Et tremulum.* cujus tamen lectionis nullum eſt veſtigium in codicibus, nec in ipſis Barthii ad hunc locum notis. vid. Heinſ. ad Ovid. II. Met. 788. BURM.

257. *Addit quinque plagas*] *Plagae* terrae, *Zonae* coeli dicuntur. Iſidor. I. cap. 43. *circulos* vocat. Plin. II. cap. 68 *partes.* Homerus in Achillis clipeo, τ?όκας. Iliad. 18. eas ex Heraclide Pontico, libro de Allegoriis Homericis, deſcribit Maro I. Georg. Ovid. I. Metam. Tibull. Lib. IV. ad Meſſallam & alii. ſed quod inhabitabiles aliquas credidit antiquitas, falſum eſt. DEMPST.

Subtemine] *ſubtegmine* Voſſ. & alii. *ſub tegmine* Parm.

258. *Squalebat aduſtus*] MSS. *inuſtus.* & poſt, ubi alii *cum fine*, illi, *in fine*, & pro *telas* habent *telam.* DELR. *inuſtus*, & *tum fine*, ſcripti. HEINS. *in fine* Voſſ. duo. *ſub fine* Oxon *confine* unus Heinſii & Mediol. vulgo, *cum fine*, ut Leid.

260. *Vitales*] id eſt, habitabiles. vide ad Rutil. I. 61. BURM.

261. *Quas*

Temperies, habitanda viris: tum fine ſupremo
Torpentes traxit geminas, brumaque perenni
Foedat, & aeterno contriſtat frigore telas.
Nec non & patrui pingit ſacraria Ditis,
Fatalesque ſibi Manes. nec defuit omen:
Praeſcia nam ſubitis maduerunt fletibus ora.
Coeperat & vitreis ſummo jam margine texti
Oceanum ſinuare vadis: ſed cardine verſo
Sentit adeſſe Deas, inperfectumque laborem
Deſerit, & niveos infecit purpura vultus
Per liquidas ſuccenſa genas: caſtaeque pudoris
Inluxere faces. non ſic decus ardet eburnum,
Lydia Sidonio quod femina tinxerit oſtro.

Mer-

260. *Quos mitis oberrat*] *obumbrat* in priori Voſſiano. melius fortaſſe & elegantius. HEINS.

262. *Traxit*] In priori Voſſiano, *texit*, ut referatur ad id quod ſequitur, *brumaque perenni Foedat.* ſed optime ſeſe vulgata habet lectio. eo enim verbo teporem Zonarum Borealium expreſſit. quare nihil mutamus. ſic Lib. II. 35.

——— *motoque in ſlamine Delos*
Errat, & aurato trahitur circumflua ponto. HEINS.

263. *Contriſtat*] Vetus lectio. Horat. *contriſtat Aquarius annum.* alias, *conſtringit.* CLAVER. *contriſtat* recte Claverius & meliores noſtri. quod verbum uſitatum Poëtis. mimeſis Maroniana III. Georg. 278. *pluvio contriſtat frigore coelum.* Lib. X. Aen. 275. *laevo contriſtat lumine coelum.* HEINS. *telam* Voſſ. *conſtringit* poſſet defendi ex Bell. Get. 60. & 327. & mox Praefat. Lib. II. 18. & multis aliis Poëtarum locis. vide & ad II. laud. Stilich. 69. ſed alterum verbum Poëtae eſſe videtur. BURM.

264. *Pingit ſacraria Ditis*] In ora libri veteris, *penetralia*, ſed minus vere. Cic. *Euandro familiariter utor, is habitat in ſacrario.* legimus in Codice Theod. *ſacrarium principis*, & apud Auſonium, *ſacrarium imperialis oraculi.* At ſacraria differunt a loco ſacro, ut colligitur ex Ulpiano. ſed Ennius, *Acheruſia templa orſi ſalvete infera.* CLAVER. Iſingr. & tert. Ambroſ. *fingit.* de quo verbo Conſ. Olybr. 99. diximus. ſed *acu pingere* uſitatum bonis ſcriptoribus. mox, *caſtaeque*, non *caſtique*, ſcripti. HEINS. eadem varietas Lib. II. 52.

266. *Praeſcia*] Forte, *Neſcia.* BURM.

267. *Summo*] *ſupremo* Oxon. *ſummo de margine* Mediol. & Leid. *ſummis jam* Oxon. prior. & feminino genere dici *marginem* docet Chariſius Lib. I. Gram. Inſt. p. 49. vid. Barth. Adverſ XXI. I. BURM.

268. *Sinuare*] In Baſileenſi Iſingriniana *ſimulare* legebatur, quod eſſet *ſimilare.* ſed nihil mutandum. perſiſtit enim in elegantiſſima metaphora. HEINS.

269. *Senſit adeſſe Deas*] Sic meliores, non *Cernit.* quintus Vatic. *Sentit*, quod verum opinor. idem mox, *imperfectumque laborem Deſinit*, non *Deſerit.* de quo loquendi modo copioſe egi ad Naſonem Lib. II. Art. Am. II. 725 HEINS.

270. *Purpura*] Pudorem innuit. ſimili figura dixit Papinianus, *quasdam uſuras non ſine rubore peti.* CLAVER.

271. *Caſtaeque*] vulgo *caſtique*, ſed prius ſcripti habent *caſtaeque.*

273. *quod femina tinxerit*] Sic optimus codex. alius, *texuit* inepte ut docetur ab Ovidio:

Aut quod, ne longis flaveſcere poſſit ab annis,
Maeonis Aſſyrium foemina tinxit ebur.

CLAVER. Vaticanus & Moreti codex, aliique quidam, *texuit.* ſed fruſtra. Homerica comparatio Iliad. δ. Ὡς δ' ὅτε τίς τ' ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ Μηονὶς ἠὲ Κάειρα. *tinctum* etiam *ebur* Ovidio dictum Met. IV. 331.

Hic color aprica pendentibus arbore pomis
Aut ebori tincto eſt.

apud eumdem in Amor. II. VI. 22. de Pſittaco:

Tincta gerens rubro punica roſtra croco.

ſed appoſite idem in ſimili comparatione Amor. II. 5. 37.

Quale roſae fulgent inter ſua lilia mixtae,
Aut ubi cantatis luna laborat equis.
Aut quod, ne longis flaveſcere poſſit ab annis,
Maeonis Aſſyrium femina tinxit ebur.

violare ebur oſtro dixerat Maro Lib. XII. 67. *corrumpere* Statius in Achilleide. HEINS. *tinxerat* Jun. Voſſ. *texuit* Vicet. Parm. mox pro *ſomno*, *coelo.* Oxon. & pro *invexerat*, *invaſerat* Voſſ. *innexerit* Jun.

276. *Plu-*

Merſerat unda diem: ſparſo nox humida ſomno
Languida caeruleis invexerat otia bigis.
Jamque viam Pluton ſuperas molitur ad auras
Germani monitu: torvos inviſa jugales
Alecto timone ligat, qui paſcua mandunt
Cocyti, ſpatiisque Erebi nigrantibus errant,
Stagnaque tranquillaé potantes marcida Lethes
Aegra ſoporatis ſpumant oblivia linguis:
Orphnaeus crudele micans, Aethonque ſagitta
Ocior, & Stygii ſublimis gloria Nycteus
Armenti, Ditisque nota ſignatus Alaſtor,
Stabant ante fores juncti, ſaevumque fremebant
Craſtina venturae ſpectantes gaudia praedae.

276. *Pluton*] ultima litera non fuit adeo neceſſaria, ut in illo verſu Virgilii,

Odit & ipſe pater Pluton, odere ſorores.

ſed fortius cadit, eſtque magis rotundum. At Statius contra: *ſtimulatque Agamemno volentes.* CLAVER. *Pluto* Jun. Leid. Voſſ. & multi alii, & Vicet. aliaeque vetuſtiores editiones. *ſuperas Pluto* Raphel.

Superas arces] Vetus liber, *auras.* DELR. *ſuperas* vetus haec lectio, cum in aliis: *Siculas oras*, non male. ſed alterum retinui, quia Virgilius noſtrum habitaculum *Aetherem* vocavit inferiorum comparatione: vide Serv. CLAVER. *ſuperas molitur ad auras* ex Claverii & Iſingrini codice legendum. confirmant quatuor ex noſtris. *ſuperas auras* pro coelo frequenter ponunt Poëtae. reliqui ſcripti cum Aldo, *ſuperas arces.* vulgo, *Siculas arces.* ſupra vs. 99. *ſuperum lumen* ex vetuſtis codicibus habuimus. HEINS. Virgil. VI. Aen. 128. *ſuperas evadere ad auras.* vide ad Val. Flacc. VII. 259. BURM.

277. *Germani*] Recte ſic, nam Pluto & Jupiter eodem patre eademque matre nati fuerunt, quales Juriſconſulti *germanos* nominant, quibus ἑτεροθαλεῖς opponuntur, qui ſi ὁμογάστριοι ſint, uterini, ſin ὁμοπάτριοι καὶ ἀμφιμήτορες, conſanguinei dicuntur. DELR.

Torvos inviſa jugales] Plutonis equi a natura terrae nomen habent; ipſe enim nihil aliud eſt quam terra. ὀρφναῖος tenebroſus, moriendi neceſſitatem poteſt ſignificare, ceterorum nomina poenas animarum; nam αἴθων, *vim habens adurendi*, νύκτιος, *nocturnus.* ἀλάστωρ *ultor*, qui punit ἄλαστα, non *obliviſcenda.* pro daemone malo legitur apud Plut. Lib. de def. Orac. pro furia apud eumdem in Cic. eſt & nomen ducis apud Homer. Iliad. 13. vs. 421. DEMPST.

278. *Ligat*] *jugat* Jun. a m. prim. vid. Conſ. Olyb. 81.

279. *Pratisque*] Sic unus etiam MS. ſi tamen ad inane illud inferorum alludit, ut rectius plerique, *ſpatiisque.* DELR. *Spatiisque* primae editiones, ac ſcripti aliquot. appoſite Seneca de inferis Herc. Fur. 672.

Hinc ampla vacuis ſpatia laxantur locis,
In quae omne merſum pereat humanum genus.

Silius Lib. III. 659.

——— *medio tenduntur ab orbe*
Squallentes campi. tumulum natura negavit
Immenſis ſpatiis.

Statius II. Th. 504. *devexaque latis Arva jacent ſpatiis.* & IV. Silv. III. 122. *noviſque late Bacchatur ſpatiis.* ſic & *ſpatia campi* Virgilio III. Georg. 203. Statioque. *ſpatia circi* apud Lamprid. Heliogab. noſter II. in Rufin. 172.

Nec multo ſpatii diſtantibus aequore vallis.

quaſi dixiſſet *campi aequore.* quod Barthius ſuſpectum habere non debuit. HEINS. *ripiſque* Oxon.

281. *Spumant oblivia*] *ſpirant* quintus Vaticanus. HEINS.

282. *Orphnaeus*] Varie haec nomina equorum dant codices MSS. *Orgneus*, *Orneus*, *Ormenus*, *Orpheus.* deinde, *Ethonusque*, *Ethoneusque*; & pro *Nycteus*, *Ritheus*, *Rechus*, *Motheus*, *Retheus.* deinde, *Aleſter*, *Alaſter*, *Adaſter*, *Alecter.*

284. *Nota*] Id eſt Π litera Graeca, quae Πλώτωνα indicat, didicimus autem vel ex Anacreonte, equos nobiles ſignum coxae inuſtum habuiſſe. Ἐν ἰσχίοις μὲν ἵπποι Πυρὸς χάραγμ' ἔχουσι. vide & locum Parrhaſii. CLAVER. pro *ſignatus*, *dignatus* Oxon.

285. *Saevumque*] *ſcevumque* Mediol. pro *ſcaevumque.*

286. *Spectantes*] Id eſt, *exſpectantes.* neque enim ſpectare potuerunt terra nondum aperta. at ſubti-

liſſimus Scaliger quaerit, unde id ſcierint equi? hic vero pauſam fecit Claudianus, dum excitaretur, exemplo Statii, qui Achilleida ſuam primis metis haerere ſivit, ut ipſe loquitur. CLAVER. *Spectantes gaudia praedae* ſcripti potiores. Juſtinus Lib. XII. 3. *omnibus reditum in patriam ſpectantibus.* ſic recte codices quidam. vulgo perperam, *exſpectantibus.* Lib. XIII. c. 1. *grande pondus auri velut inopinatam praedam ſpectabant.* ubi fruſtra codices nonnulli, *ſperabant.* mox, *Sed amici Alexandri fruſtra regnum ſpectabant.* ubi perperam *exſpectabant* reponunt vel *ſperabant* ex antiquis libris. Curtius Lib. V. c. 1. *praedam opimam paratamque ipſum & milites ejus ſpectare.* cap. XII. *quod perfidi hominis inſidias jam Alexandri opes ſpectantis caute vitaſſet.* HEINS. *ſperantes* unus Heinſ. & Leid. *exſpectantes* Voſſ. Germanicus Phaen. 292.

Et cum terrores auget nox atra marinos
Multum clamatos fruſtra ſpectaveris ortus.

ubi male Grotius, *exſpectaveris.* Livius Lib. IX. 10. *arma cuncti ſpectant & bellum.* vide ad III. Stilich. 86. BURM.

CL.

CL. CLAUDIANI

IN LIBRUM II.

RAPTUS PROSERPINAE

PRAEFATIO

AD FLORENTINUM.

OTia ſopitis ageret quum cantibus Orpheus,
Neglectumque diu ſepoſuiſſet ebur;
Lugebant erepta ſibi ſolatia Nymphae,
Quaerebant dulces flumina moeſta modos.
Saeva feris natura redit, metuensque leonum
Inplorat citharae vacca tacentis opem.
Illius & duri flevere ſilentia montes,
Silvaque Biſtoniam ſaepe ſecuta chelyn.
Sed poſtquam Inachiis Alcides miſſus ab Argis

Thra-

Praefatio haec ſcripta eſt ad Florentinum, virum pacis bellique artibus nobilem, ut diſcimus ex Epiſtolis Symmachi, & Cod. Theod. Fuit vero Praefectus urbi anno 397. Caeſario & Attico Conſulibus. quo tempore videtur Poëta opus intermiſſum ipſius hortatu perſecutus eſſe. CLAVER. Praefatio haec alieno loco inſerta videtur. ad rem certe non facit, ut tollenda fortaſſe ſit. nam ſic Regius & Oxonienſis libri jubent, quorum margini haec adſcripta: *Illud totum ab hoc verſu, usque illum locum, Impulit Jonios, vitioſum inſertum eſt, quia non eſt de hoc opere, ſed Praefatio cujusdam alterius, ejusdem tamen auctoris.* HEINS.

1. *Quum*] *dum* Oxon. & Voſſ.

2. *Sepoſuiſſet opus*] Non, *depoſuiſſet* Claverii codex. in priori Voſſiano *ebur* legebatur. optime. pro eburnea chely. ſic & infra dixit, *Pollice feſtino nobile duxit ebur.* HEINS. *diſpoſuiſſet* Jun. *depoſuiſſet* Leid. & Voſſ.

3. *Solatia*] Meus MS. *ſolamina.* DELR.

4. *Lugebant dulces*] Vet. lib. *Quaerebant.* DELR. Ita & Raphelengius cum ſcriptis noſtris. vetuſtae editiones, *Lugebant*, quae repetitio non eſt ingrata. male mox ſcripti, *leonem.* HEINS. *quaerebant* Leid. cum gloſſa *petebant.* & edit. Ald. ita Lib. III. 433. *ſic Venerem quaerat deſerta Dione.* vide ad Ovid. II. Met. 239. *leonem* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. BURM.

Flumina] Gloſſator Leidenſis exponit homines inſtabiles, ut per *leones* intelligit homines crudeles & magnos.

7. *eduri*] Sic vetus liber, alias *& duri*, non adeo vere. CLAVER. *eduri* Claverii codex, vulgo, *& duri*, quod non auſim mutare. HEINS. vide ad Ovid. III. Art. Am. 476. *Illius & divi* Voſſian. pro *diri.* ut mox v. 11. *duri* montes ſaxoſi ſunt Gloſſatori, *durus Amanus* Lucano Lib. III. 244. Ovid. XIV. Met. 557. *duris in montibus ortae.* ſed hic *duri montes*, qui, niſi Orphea audiſſent, muſicos ſonos non curaſſent. BURM.

8. *Chelyn*] *lyram* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. Parrh.

9. *Inachiis ab Argis*] Vetus liber, *oris*, unde videtur *Argis* eſſe gloſſema. DELR. *oris* ex ſuo libro Delrius. ut apud Statium Theb. VIII. 319.

Externi Inachiis huc adventamus ab oris.

noſtri quidam *arvis.* fruſtra. Virgil. VII. Aen. 286.

Ecce autem Inachiis ſeſe referebat ab Argis.

Sta-

Thracia pacifero contigit arva pede,
Diraque ſanguinei vertit praeſepia Regis;
Et Diomedeos gramine pavit equos:
Tum patriae feſto laetatus tempore vates
Deſuetae repetit fila canora lyrae,
Et reſides levi modulatus pectine nervos
Pollice feſtino mobile duxit ebur.
Vix auditus erat: venti frenantur & undae.
Pigrior adſtrictis torpuit Hebrus aquis.

Por-

Statius I. Theb. 660.

Pallidus Inachiis qui deſuper imminet Argis.

Valer. Flacc. Lib. I. 107.

Advolat Inachiis ultro Tirynthius Argis.

& Lib. III. 666.

Atque iterum Inachiis jam nuncius urget ab Argis.

ſic & alii Poëtae. HEINS. vide ad Ovid. I. Amor. X. 5. *boris* Mediol.

10. *Pacifero*] *pacifico* Voſſ.

11. *Diraque*] *duraque* Junian. mox pro *Tum patriae*, *Tum primum* Voſſ. & unus Heinſ. *Tum primae* Vicet. Parm.

12. *Gramine*] Vetus haec eſt lectio, non *ſanguine*, nam dedidicere carnium humanarum eſum objectu graminis, ab Hercule abducti, atque, ut ait Statius, *ſentit equus dominum*; quod facit ut Diomedis ſanguinem non depaſti videantur. CLAVER. In aliis codicibus *ſanguine*, quod oſcitanter nimis eruditi probant. Hunc errorem etiam caſtigatiſſima Raphelengii editio erravit. veram lectionem vidit Claverius. Manſuefactos Diomedis equos gramine pavit Hercules, qui ſanguine & humanis carnibus ante paſcebantur. Dio Chryſoſtomus Oratione prima de Fortuna: *Διομήδην τὸν Θρᾶκα ἐγ-θείτηζιν ἵπποις σῖτον διδόναι μὴ ἀνθρώπους ἐσθίειν.* ita Bacchi tigres introducit Statius VII. Theb. 569.

Sanguinis oblitas atque Indum gramen olentes.

Video a Barthio veram quoque ſcripturam curis ſecundis deprehenſam eſſe. Gebhardus, *Diomedeo ſanguine*, ut ipſe Diomedes equis ſuis objectus deſignetur. ſed veram ſcripturam nos exhibuimus. HEINS. *gramine* etiam Voſſ. vid. Lutat. ad Stat. XII. 156. *Diomedeos ſanguine* Leid.

14. *Deſuetae repetit*] *reparat* Iſingr. rectius, ut dictum bello Getic. 438. HEINS. *diſſuetae* Voſſ. *diſſueta* Junian. *coepit fila movere lyrae* MS. Pulm. *ſonora* Voſſ.

15. *Et reſides leni*] *levi* Aldus & ad Statium Gronovius cap. IX. qui ſequentem etiam verſum legit, ut a nobis expreſſus eſt, & in membranis praeſtantioribus exhibetur. vulgo, *feſtivo nobile*. Petronius.

Calculus in tabula mobile ducit opus.

ita *movere barbiton* Praefat. de Nupt. Honor. 97. HEINS. *levi* ed. Vicet. *moderatus* Gronov. in Elench. Antidiatr. p. 60. vid. Lib. I. 204. VI. Conſ. Hon. 629. Stat. III. Silv. III. 174. vid. ad Ovid. XI. Met. 154. ubi de confuſione horum verborum. *mobile ebur* recte. unde *movere lyram*, *barbiton* &c. vide praef. Epith. Hon. 9. ita *plectra movere* Stat. I. Silv. II. 2. & III. II. 132. & paſſim alii. pro *ebur*, *opus* Oxon. habebat, ut contra ſupra vs. 2. in Voſſiano erat BURM.

17. *Venti ſternuntur & undae*] Vetus liber, *frenantur*. DELR. *frenantur* ſcripti fere omnes cum Raphelengio. probe. quidquid obluctetur vir doctus. reſpexit illa Virgilii Lib. I Aen. 53.

Luctantes ventos, tempeſtatesque ſonoras
Imperio premit, ac vinclis & carcere frenat.

Idem IV. Georg. 136. *& glacie curſus frenaret aquarum.* ita *refrenare aquas* Ovid. Ep. VI. 87.

Illo refrenat aquas, obliquaque flumina ſiſtit.

& I. Met. 280. de aquis diluvii tempore:

Et defrenato volvuntur in aequora curſu.

Ipſe etiam Claudianus non raro eo verbo utitur. ſic Lib. I. Rapt. 208.

Poſtquam viſa Ceres, mugitum tympana frenant.

& libro II. 150. ubi Dianam deſcribit,

——— libertatemque comarum
Injecta voluit tandem frenare corona.

ubi inſulſe in uno codice *curvare* legitur. & Lib. III. 179. *poſtquam ſuſpiria tandem Laxavit frenosque dolor.* ubi perperam in uno codice, *fletusque*. & vs. 127.

——— vox blanda carinas
Alligat. audito frenantur carmine remi.

de Syrenibus in Conſ. Mall. 98.

Quae vincat ratione metus, quae frenet amores. HEINS.

18. *Adſtrictis*] Meus MS. *adfectis*. DELR. *adfectis* eleganter meo judicio ex veteri codice, non *adſtrictis*, quia *torpuit* ſufficere videtur. Cicer. *ſe varie adfectum* dicit. CLAVER. *adfectis* ex veteri editione Claverius. quam ego quidem quae ſit neſcio. hoc ſcio vulgatam lectionem non eſſe ſollicitandam. apposite Germanicus Caeſar in Epigrammate:

Thrax puer adſtrictis glacie dum ludit in Hebro.

Ovid.

Porrexit Rhodope ſitientes carmina rupes,
Excuſſit gelidas pronior Oſſa nives.
Ardua nudato deſcendit populus Haemo,
Et comitem quercum pinus amica trahit.
Cirrhaeasque Dei quamvis deſpexerit artes,
Orphêis laurus vocibus acta venit.
Securum blandi leporem fovere Moloſſi,
Vicinumque lupo praebuit agna latus.
Concordes varia ludunt cum tigride damae,
Maſſylam cervi non timuere jubam.
Ille novercales ſtimulos, actusque canebat
Herculis, & forti monſtra ſubacta manu;
Qui timidae matri preſſos oſtenderit angues,
Intrepidusque fero riſerit ore puer.
Te neque Dictaeas quatiens mugitibus urbes
Taurus, nec Stygii terruit ira canis:
Non Leo ſidereos coeli rediturus ad axes,

Non

Ovid. III. ex Pont. III. 26.
Et coit adſtrictis barbarus Hiſter aquis.
Rutilius Itinerario:
——— *glacie riget horridus Hiſter,*
Grandiaque adſtricto flumine plauſtra vehit.
Lucanus Lib. I. 18.
Et qua bruma rigens ac neſcia vere remitti
Adſtringit Scythicum glaciali frigore pontum.
Lib. V. 436.
Sic ſtat iners Scythicas adſtringens Boſporos undas.
Statius IX. Theb. 797.
Protinus adſtrictos didici reptare per amnes.
quare cum in hexaëmero Dracontii legatur:
Non glacies diſtricta domat, non grandinis ictus.
opinor caſtigandum, *adſtricta.* Naſo Lib. I. Met. 120. *ventis glacies aſtricta pependit.* II. Triſt. 196.
Longius hac nihil eſt, niſi tantum frigus & hoſtis,
Et maris adſtricto quae coit unda gelu.
ſic & alii. noſter Bell. Get. 327. *flaventes adſtringit ſtiria ſetas.* ſequenti verſu *rupes* non *montes* cum ſcriptis fere omnibus legendum. paullo poſt male Raphelengius cum membranis quibusdam, *Cyrraei-que. Cirrhaeas artes* cantum vocat. idem mox bene, *acta venit*, & confirmant veteres. vulgo, *apta.* HEINS. *adſtructus* Voſſ. Barthius, admiratione, non glacie, adſtrictis, interpretatur: & certe velocem curſum inhibuiſſe Hebrum, ut audiret placidus Orphea, vult indicare. BURM.

19. *montes*] vetus liber, *rupes.* DELR.

23. *Cirrhaeasque*] *Cirrhaeique* Jun. ed. Raphel. *deſpexerat* Oxon. duo Voſſ. *arces* etiam legere alios docet Parrhas. & ita in Leid. & Mediol. & edd. Vicet. & Parm. vid. ad Ovid. Ep. XII. 127.

24. *Apta*] Victoris liber in contextu *apta*, ſed ſupra, vel *acta*, ut legitur in meo codice, eſtque id ἐμφατικώτερον. Varro, γνῶθι σεαυτόν: *nonne videtis unus ut parvulus amor ardifera lampade arida agat amantes aeſtuantes.* ? ubi fortaſſis legendum, *ardue agat.* DELR. *Orphei* Voſſ. Jun. & alii multi. infr. Lib. II. 107. eadem varietus in *apta* & *acta. aucta* Leid.

26. *Lupo*] *lupis* Jun.

27. *Varia ludunt*] male meus MS. *varie.* nam tigres partim rubeis, partim violaceis maculis ſunt diſtinctae, auctore Oppiano. hinc Seneca, *tigres varias*, & alius, neſcio qui, *maculoſas* nuncupat. DELR.

28. *Maſſylam*] *Maſſiliam* Jun. duo. Voſſ. & Leid. *Maſſyliam* ed. Vicet. *Maſſyliam* Parm.

29. *Stimulos*] *ſtimulosque* unus Heinſii, & Mediol. edd. Vicet. & Parm.

31. *Oſtenderit angues*] Malim, *oſtenderis* & *riſeris*, ut hinc incipiat apoſtrophe ad Herculem. HEINS. *oſtenderis* fuit in uno codice Heinſii. *Quod timidae* Jun. duo Oxon. *Quo timidae* Med. & Leid. *Ut timidae* Ald. *trepidae* Jun. forte, *Quam. ſtrictos oſtenderit* Voſſ.

32. *fero riſerit ore puer*] unus manuſcriptus *puer riſerit ore fero.* DELR. *feros* Barthius. angues videlicet. HEINS.

34. *Nec Stygii*] *non Stygii* Voſſ. Mediol. & editiones antiquae.

35. *Non Leo*] Meus MS. *nec.* & paulo inferius,

Cccc *nec*

Non Erymanthei gloria montis aper.
Solvis Amazonios cinctus, Stymphalidas arcu
Adpetis; occiduo ducis ab orbe greges:
Tergeminique ducis numeroſos dejicis artus,
Et toties uno victor ab hoſte redis.
Non cadere Antaeo, non creſcere profuit hydrae:
Non cervam volucres eripuere pedes.
Caci flamma perit: rubuit Buſiride Nilus:
Proſtratis rubuit nubigenis Pholoë.
Te Libyci ſtupuere ſinus: te maximus Atlas
Horruit, inpoſito quum premerere polo.
Firmior Herculea mundus cervice pependit.

Lu-

nec Erymanthei. DELR. Hic locus non vulgaris, de quo videas licet Parrhaſium. Infra ſane dixit cuncta animalia lunari globo ſubjecta, & in laud. Herculis: *Taurus medio ſidere lunae editus eſt*. At quidam vir doctus *rediturum* dici putat pro *iturum*, ut ſit compoſitum pro ſimplici. ſic apud Statium *regemunt* pro gemunt. & alia multa, quod eſſet ſatis planum, nemo enim ignorat ſidus Leonis Herculei. tu conſidera. CLAVER. *ſidereas arces* Jun. & Voſſ. vide ad Ovid. III. Amor. X. 21. BURM.

37. *Solus Amazonios cinctus*] Cum ſic antea male legeretur, ex meo codice repoſui, *Solvis Amazonios cinctus*, hoc eſt Hippolytae Amazonum reginae baltheum eripuiſti. Interpres id non intelligens plurimum caecutitur, dum ad loci mutilati explicationem docta collyria conatur adhibere. ſi, ut emendavi, legamus, cuncta facilia erunt. hac de re Dionis Chryſoſtomi verba intellige, dum ait in prima περὶ τύχης oratione: τάς τε Ἀμαζόνας ὅτι εἶεν γυναῖκες ἤλεγχεν. & Plauti, *meb quidem animo ab Hippolyta ſuccingulum haud Hercules aeque magno umquam abſtulit periculo*. & Auſonii: *Threiciam ſexto ſpoliavit Amazona baltheo*. DELR. *Solvis* vetus codex, idque, ni fallor, jam conjecerat nobiliſſimus Delrius. CLAVER. *Solus* edd. Vicet. Parm. Ald. Junt. Colin. Iſingr. Gryph. perperam. ita enim & noſter Feſcenn. 37.

Et ſeminudo pectore cingulum
Forti negatum ſolveret Herculi. BURM.

39. *Stymphalidas*] *Styphaleidas* Voſſ. mox *ore* Leid. pro *ab orbe*.

39. *Numeroſos dejicis artus*] Vir ſummus in ora libri ſui, *numero tot*. codices quidam, *nervoſos*, & *immenſos*. fruſtra. ſic *numeroſo pectine* in Nuptiis Honorii dixit. & *ſaeva Lernae monſtra numeroſum malum* hydra Senecae dicta Hercul Fur. 240. HEINS. vid. ad Ovid. VII. Met. 126. *nervoſos d. arcus* Voſſ. *dividis artus* Mediol. non male. mox pro *uno*, *victo* Voſſ.

42. *Non cervam*] Alii, *Neſſum*. ſed Neſſus inter Herculis labores non numerandus. pro *rubuit* mox cum membranis quibusdam, *maduit* Rapheiengius. mihi non inconcinna haec viſa repetitio, cui ſimilem initio hujus Elegiae ex ſcriptis jam voluminibus exhibuimus. aliter tamen Barthius. HEINS. *cercum* Voſſ. *cervam celeres* MS. Pulm. & Voſſ. & marg. Iſingr: *nec cervam* Leid. alter *non celeres cervam*. alius *non Neſſum volucres*.

43. *Caci*] *Chachi* Leid.

44. *Rubuit*] Vetus liber, *maduit*. DELR. *rubuitque Buſiride* Voſſ. Jun. Oxon. *proſtratus* Mediol. *vaſtatis maduit* Oxon. Lib. II. in Rufin. *Sic mons Aonius rubuit* &c. ſed praeceſſit. ortum hoc ex ſollemni variatione horum verborum. de qua vid. ad Ovid. IV. Met. 482. & II. Amor. XVI. 40. ſic apud Statium V. Theb. 311. *cuncta rubent tabo*. ubi Barthius dignius tam horribili re cenſet *madent*. vide ad Lucan. II. 104.

45. *Te Libyci timuere ſinus*] *ſtupuere* maiores membranae. HEINS. *ſtipuere* Voſſ.

Te maximus Atlas] Vetus liber, *te maxima Thetis*, inter quae quantum interſit, nemo non videt. DELR. *maxima Tethys*, non *maximus Atlas*, iisdem membranis auctoribus legendum, quamvis utrumque ferri poſſit. ut apud Ovid. II. Met.

Ne ferar in praeceps Tethys ſolet ipſa vereri.

maxima etiam *Tethys* Statio III. Theb. 34.

——— *ubi primum maxima Tethys*
Impulit Eoo cunctantem Hyperiona porto.

& I. Achill. 222. *Gurgite Atlanteo quos illi maxima Tethys Nutrierat*. ubi Tethys cum gurgite Atlanteo conjungitur, ut hic cum Libyco ſinu. noſter Conſ. Olybr. pari modo v. 31. *Tethyos ambages Atlanteosque receſſus* dixit. HEINS. vid. ad Val. Flacc. III. 217.

47. *Firmior Herculea*] Sidonius: *Cum Libyca ſe rupe Gygas ſubduret* (lege, *ſubduceret*) *& cum Tutior Herculeo ſediſſet machina dorſo*. DELR. *purior* Voſſ. *fortior* Mediol. & Leid.

48.

Luſtrarunt humeros Phoebus & aſtra tuos.
Thracius haec vates: ſed tu Tyrinthius alter,
Florentine, mihi: tu mea plectra moves:
Antraque Muſarum longo torpentia ſomno
Excutis, & placidos ducis in orbe choros.

48. *Luſtrarunt*] explicat Gloſſator *luminarunt.* ita VI. Conſ. Hon. 412. *Phoebus radiis omnia luſtrat. luſtraruntque* Voſſ.

49. *Sed tu*] Hinc ſumſit Sidonius: *Haec quondam Alcides, ſed tu Tirynthius alter.* DELR.

50. *Tu mea plectra*] Non *nam* ſcripti. & ſic curis ſecundis Barthius. HEINS.

51. *Longo*] *largo* Voſſ. vid. Bell. Get. Praefat. 1. mox, *excipis* Voſſ.

52. *Placidos ducis ab ore ſonos*] Vetus liber unus, *ab orbe coros.* alter *in orbe choros.* DELR. *placito* liber antiquus exhibet. alii, *placido*, vel *placidos*, quod non placet. nam indicat, Florentinum a ſe, qui antea libro primo placuerit, alios libros elicere, vel efflagitare CLAVER. *placidos ducis in orbe choros* ſcripti potiores. alii, *placido.* vulgati, *placidos ducis ab ore ſonos.* unde Claverius & Raphelengius, *placito ore* fecerunt. fruſtra. ſimilis locus eſt Praefat. in Nupt. Honorii, ubi

Terpſichore molles ducit in antra choros.

de Muſarum choris paſſim Poëtae. *ducere choros* elegans. Horatius, *Jam Cytherea choros ducit Venus.* Naſo Triſtibus,

Et Niobe feſtos ducat ut orba choros.

ſic & alii. immerito hanc lectionem curis ſecundis damnavit Barthius, qui *placito ab ore*, vel *placitos ab ore* malit. Avienus Deſcriptione orbis terrarum:

Orgia ludentes & pectora nebride cincti
Deduxere choros Nyſaei ludicra ritus.

& mox:

Maeonis hic etiam deducit turba choreas.

HEINS. vide Val. Flacc. V. 345. *placidus ducis in orbe choros* marg. Iſingr.

CL. CLAUDIANI
RAPTUS PROSERPINAE
LIBER II.

INpulit Jōnios praemiſſo lumine fluctus
Nondum pura dies: tremulis vibravit in undis
Ardor, & errantes ludunt per caerula flammae.
Jamque audax animi, fidaeque oblita parentis,
Fraude Dionaea riguos Proſerpina ſaltus
(Sic Parcae voluere) petit. ter cardine verſo
Praeſagum cecinere fores: ter conſcia fati
Flebile terrificis gemuit mugitibus Henna.

Nul-

1. *Inpulit*] Hoc verbi figurate ſumitur. ſic Ovid. (1. Faſt. 77.)

Flamma nitore ſuo templorum verberat aurum,
Et tremulum celſa ſpargit in aede jubar.

Lucretius etiam dixit, *radiorum verbera, & tela diei.* ſed quia aequora noctu dicuntur etiam quieſcere IV. Aeneid. illud *impulit*, pro *excitavit* accipias licet. CLAVER. Varius hujus verbi uſus eſt praecipue apud Statium, & poſterioris aevi ſcriptores, de omni actione, quae vim aliquam aut motum notat. vide hic Barthium. & ad Stat. IV. Th. 310. & multis aliis locis. & ad Val. Flacc. III. 325. male vero Gallicus interpres per *illuſtravit* vertit. eſt enim movit, aut cauſſa motus fuit, quia aurae ſolent mane ſurgere. vide Parrhaſium. BURM.

Praemiſſo] vide ad Lucan. Lib. VIII. 778.

2. *Vibravit in undis*] Scripti, *vibratur.* quod gloſſema eſt. Lucanus de mari Lib. V. 446. *Non horrore tremit, non Solis imagine vibrat.* Ita & Silius frequenter. HEINS. ſic & ed. Ald. & Parrhaſ. ita Petron. CXVIII. *vibrantes ſententiolae.* vid. Comm. ad cap. XLVII. & ad Sil. IV. 156. BURM.

4. *Animi*] *animo* Oxon. male. vid. Barth. ad Stat. V. Silv. III. 135. & Cl. Drakenb. ad Sil. Ital. XIV. 416. *fideique* unus Heinſii, & edd. Vicet. Parm. Ald. Colin.

6. *Juſſere*] Meus MS. in contextu, *ſuaſere*, ſed alia manu emendatum, *juſſere.* alter *voluere.* DELR. Tribus aut quatuor ſyllabis *volvere* vel *voluere* nil intereſt. Virgil. Aen. 22. *ſic volvere Parcas.* Horat. *ſic Dii voluere.* ſed *volvere* Parcarum eſt. alias, *juſſere*, non improbe. CLAVER. Alii aeque bene *voluere.* unde Claverius, *volvere*, ex illo Virgiliano Aeneidos primo, *ſic volvere Parcas.* argute magis, quum vere. Statius VI. Theb. 376.

Sic Jovis imperia & nigrae voluere ſorores.

Idem: *Lachesis ſic dura jubebat.* apud Naſonem Memnon Lib. XIII. Metam. 597.

Occidit a forti (ſi Di voluiſtis) Achille.

HEINS. *ut Parcae juſſere* Voſſ. vide ad Petron. LXI.

7. *Praeſagae*] Vetus liber, *praeſagium.* DELR. Codices plerique *praeſagium.* quatuor, *Praeſagum.* optime. vide annotata ad Conſul. Olybr. 119. HEINS.

Cecinere fores] Ominoſum offendiſſe pedem in limine. Ovid. Epiſt. Laodamiae. Tibull. I. El. 3. Sueton. Neron. 19. ideo ne limen quidem tangere novis nuptis permiſſum. Plut. Probl. 42. Servius ex Varrone ad Ecl. 8. hinc Trojae evertendae argumentum eſt, quod equus II. Aen. *quater ipſo in limine portae ſubſtitit.* DEMST. *Cecinere*, id eſt, ſonuere. in Ciri:

——— *ſonitum nam fecerat illi*
Marmoreo aeratus ſtridens in limine cardo. CLAVER.

Fati] Unus vetus liber, vel *facti*, vel *furti.* DELR. *concita* Oxon. *tum* MS. Pulm. *tunc* Leid. edd. Vicet. Parm. *tunc conſcia facti* Mediol. & Leid. pro varia lectione.

8. *Terrificis*] vide Lib. I. 64.

Mugitibus Henna] Sic Oxonienſis & Regius. probe. ut libro primo dictum. ſic *Hannibal, Haemonia, Helyce, Hiberia, Hebrus, Hiſter, Haemus, Herebus*, & ſimilia ſemper in vetuſtiſſimis libris. HEINS.

9. Mo-

Nullis illa tamen monſtris, nulloque tenetur
Prodigio. comites greſſum junxere ſorores.
Prima dolo gaudens, & tanti callida voti
It Venus, & raptus metitur corde futuros,
Jam durum flexura Chaos: jam, Dite ſubacto,
Ingenti famulos Manes ductura triumpho.
Illi multifidos crinis ſinuatur in orbes
Idalia diviſus acu: ſudata marito
Fibula purpureos gemma ſuſpendit amictus.
Candida Parrhaſii poſt hanc regina Lycei,
Et Pandionias quae cuſpide protegit arces,
Utraque virgo, ruunt: haec triſtibus aſpera bellis;
Haec metuenda feris: Tritonia caſſide fulva
Caelatum Typhona gerit, qui, ſumma peremtus,

Ima

9. *Movetur*] Sive ſic, ſive *tenetur*, legas, non laboro, dummodo ſcias poſterius in veteri libro contineri. DELR. *tenetur* ſcripti & primae editiones. HEINS. vid. Lib. I. 149.

11. *Tanti conſcia furti*] MS. meus, *tanti conſcia voti*. alter, *tanto conſcia voto*. DELR. *callida voti* vetus liber, non *conſcia furti*. ſupra dixit de Proſerpina jam nubili: *miſtaque tremit formidine votum*. inde votorum feſtinatio. CLAVER. *Tanti callida voti* Claverii lectio. ſic & infra III. 244. *voto rediere peracto Nec manſere Deae*. vulgo, *tanti conſcia furti*. ſcripti, *tanto conſcia voto*, vel, *tanti voti*. ſic *arcani conſcia voti* Laude Serenae 95. ſed τὸ *conſcia* minus placet, quia praeceſſerat. *callida voti*, ut callidus temporum & rei militaris apud Tacit. IV. Ann. 33. & II. Hiſtor. 4. *callida* quoque Venus infra Lib. III. 221. dicitur, *vicinos callida flores Ingeminat*. *callidus voti* Graeciſmus. & ſane per genitivum haec talia verba enunciare Claudianus amat. ſic *audax animi* ſupra. ſed nondum ſatis videtur ſanatus locus. *cauti* enim *callida voti* praeſtiterit puto, quam *tanti*. ſic IV. Conſ. Hon. 77. *cautumque dabant exempla ſequentem*. ubi *tantumque* eodem modo legebatur. amat id vocabuli noſter. ſed plerumque mendoſum eſt. infra Lib. III. 206. *cautique per atria ludi*. Bello Gildon. 492.

Ab nimium ſegnes, cauta qui mente notatis.

Lib. III. in Stilich. 320. *non cauta latent, non mole reſiſtunt Fortia*. ita enim illis locis vetuſti codices. ſi quis vulgatam opinatur defendi poſſe, non repugno praefracte. Nam & bello Gildonico habes:

Dum ſtupet & tanto cunctatur credere voto.

mox, *dirum flexura chaos*, non *durum*, multi veteres. HEINS. *tanto conſcia furto* Voſſ. *fato* Jun. & alt. Voſſ. *tanti conſcia furti* Leid. edd. Vicet. Parm. Ald. & aliae olim. mox, *jam dudum flexura* Voſſ. & marg. Iſingr. *domitura* Pulm. Cod.

12. *Metitur*] vide ad Lucan. VIII. 346. & hic Barthium.

13. *Dite*] unus MS. *duce*. DELR.

15. *Illi multifidos crinis ſinuatur*] Ita vetus liber, & plerique vulgati. membranae meae etiam, *multimodos*. Janus Parrhaſius & Barnabas Celſanus legerunt, *multiplices crinis variatur*. licet ille legi in antiquo libro, *ſinuatur* admonuerit. DELR. vid. Epith. Honor. 103. Codices hic & editiones priſcae variationes Delrio memoratas exhibent. *crines ſinuantur* in aliis.

18. *Parrhaſii*] *Parnaſii* Mediol. *poſt haec* Voſſ. & mox, *Pandioneas* Voſſ.

20. *Utraque*] Diodorus libro V. ut monuit Scaliger magnus, ait, Dianam, Minervam, & Proſerpinam ſocias in Sicilia flores legiſſe, atque ex iis veſtem Jovi texuiſſe. ſed hujus loci ratio a me deprehenſa Lib. III. nempe ejusmodi comites Veneri additas, ne ſuſpecta foret. Statius I. Achill.

——— *quales Siculae ſub rupibus Aetnae*
Naïdas Ennaeas inter Diana feroxque
Pallas. CLAVER. *virgo ruit* Voſſ.

22. *Typhona*] *Phitona*, *Pythona* MS. *Phytona* Mediol.

Summa] Haec vox adverbii vice eſt. ſic apud Horat. *caetera fulvus*. Aeneid. III. de Scylla, *prima hominis facies*. τὰ πρῶτα ἄνθρωπος, *poſtrema priſtis*. τὰ ἔσχατα πρῆστις. Eodem modo Alciatus accipit verſum Val. Flacci: *Prima Deum magnis canimus freta pervia ventis*. quod tamen examina. Quidam vero adprime doctus hoc *ſumma* quaſi ablativum accipit, ſimili errore cum Tyb. Donato, qui Muſis iratis dixit: *Ille triumphata Capitolia ad alta Corimbo*. CLAVER. Ita Heinſius apud Ovid. V. Faſt. 382. *ſumma viret quercu*. vide ad Lucan. II. 272.

Ima parte viget, moriens & parte ſuperſtes;
Haſtaque terribili ſurgens per nubila gyro
Inſtar habet ſilvae: tantum ſtridentia colla
Gorgonos obtentu pallae fulgentis inumbrat.
At Triviae lenis ſpecies, & multus in ore
Frater erat; Phoebique genas & lumina Phoebi
Eſſe putes, ſolusque dabat diſcrimina ſexus.
Brachia nuda nitent: levibus projecerat auris
Indociles errare comas, arcuque remiſſo
Otia nervus agit: pendent poſt terga ſagittae.
Criſpatur gemino veſtis Gortynia cinctu
Poplite fuſâ tenus, motoque in ſtamine Delos
Errat, & aurato trahitur circumflua ponto.
Quas inter Cereris proles, nunc gloria matris,
Mox dolor, aequali tendit per gramina paſſu,

Nec

23. *Moriens & parte ſuperſtes*] Haec Barthio ſuſpecta ſunt. nonnulli codices, *in parte*. Fors ſit, ut reliquerit Claudianus noſter:

——— *qui ſumma peremtus.*
Ima viget, moriens partim, partimque ſuperſtes. HEINS.

24. *Gyro*] Unus MS. *ferro*. DELR. *gyro* vetus liber, cum in aliis, *ferro*. *Gyrus* autem hic eſt rotunditas. Auſonius *per teretes feminum gyros*, id eſt, quaſi bene tornatos, ut ſunt jaculi & haſtae. CLAVER. *ſurgens in nubila* Voſſ.

25. *Inſtar ſilvae*] Hyperbole. tale fuit Aeneae ſaxum. ſic & Auſon.

Nec praeter dominum vibrabilis ornus Achilli.

mira etiam referunt de arcu Ulyſſis. vide haſtam bellorum arbitri II. in Eutrop. CLAVER. *inſtar erat* multi codices. *tanto* Jun.

26. *Gorgonis obtentu*] *Gorgonos* Petav. & mox, *inumbrant*, pro *obumbrant* fere omnes. Reſpexit illa Virgilii XI. 66.

Extructosque thoros obtentu frondis inumbrant.

HEINS. *obtectu* ut Mediol. vel *objectu* Voſſ. *obtutu* edd. Vicet. & Parm. vid. infr. 226. ſic *obtentis armis* Stat. Lib. VI. & *obtenta palla* XII. 469. Gellius Lib. X. 18. *obtentu togae*. *inumbrat* etiam Conſ. Olybr: 99.

Obumbrat] Vetus liber, *inumbrat*. DELR. *inumbrat* vetus codex, non *obumbrat*. Virgil. *Obtentu frondis inumbrant*. CLAVER.

27. *At Triviae*] *It Triviae levis* Mediol.

At Triviae lenis ſpecies, & multus in ore] Divina haec eſt deſcriptio, quam tamen a Statio videtur mutuatus, apud quem Achilles hoc modo deſcribitur I. Achill. 163.

Nec dum prima nova lanugine vertitur aetas,
Tranquillaeque faces oculis, & plurima vultu
Mater ineſt. HEINS. *ignitus in ore* Voſſ.

29. *Solusque dabat diſcrimina ſexus*] In ejusmodi formae deſcriptione oblectarunt ſe Poëtae, ſed palmam tulit Auſonius uno diſticho, quod a mortali factum negabat Auratus. Id tale eſt,

Dum dubitat Natura, marem, faceretne puellam,
Factus es, o pulcher, paene puella puer.

in quam ſententiam proferebat aliud Petronio adſcriptum:

Seu puerum vidi formoſum, ſive puellam
Formoſam, ſit uter ſexus enim dubito.
Inter utrumque decus formae dubitare coactus,
Contra Grammaticos ne faciam vereor.
Sin pulcer, ſeu pulcra mihi dicatur, & errem,
Muſa ſoloecismi noſtra futura rea eſt.

quae ſane ipſi poëtae Regio tribuerim libentius. CLAVER. *facit* tres libri, ut apud Plin. Hiſt. Nat. XI. 51. *Explanatio animi inter homines diſcrimen aeque grande, quam a belluis fecit.* Quinctil. Lib. VII. 2. *aetas quoque ejus qui perierit diſcrimen facit.* Virgilius tamen Lib. X. Aen. 382. *diſcrimina coſtis Per medium qua ſpina dabat.* & mox v. 392.

At nunc dura dedit vobis diſcrimina Pallas.

& v. 529. *haud anima una dabit diſcrimina tanta.* HEINS. *diſcrimen facit* dixit & Ovid. I. ex Pont. VIII. 62.

30. *Nitent*] vet. Lib. ſic, vel, *patent*. DELR. *nitent* ed. Junt. mox pro *remiſſo*, *revulſo* Jun. & Voſſ.

33. *Gortynia*] MS. unus, *Coccinea*. DELR. *Corinthia* edd. Vicet. Parm. & Junt. *veſtis gemino* Junian. pro *fuſa*, *fluxa* Jun.

37. *Paſſu*] *greſſu* Voſſ. *curſu* Mediol.

39.

Nec membris nec honore minor; potuitque videri
Pallas, ſi clipeum, ſi ferret ſpicula, Phoebe.
Collectae tereti nodantur ïaſpide veſtes.
Pectinis ingenio numquam felicior arti
Contigit eventus: nullae ſic conſona telae
Fila, nec in tantum veri duxere figuram.
Hic Hyperionio Solem de ſemine naſci
Fecerat, & pariter, forma ſed diſpare, Lunam,
Aurorae noctisque duces: cunabula Tethys
Praebet, & infantes gremio ſolatur anhelos,
Caeruleusque ſinus roſeis radiatur alumnis.
Invalidum dextro portat Titana lacerto,
Nondum luce gravem, nec pubeſcentibus alte
Criſtatum radiis: primo clementior aevo
Fingitur, & tenerum vagitu deſpuit ignem.
Laeva parte ſoror vitrei libamina potat
Uberis, & parvo ſignatur tempora cornu.
Tali luxuriat cultu. comitantur euntem
Naïdes, & ſocia ſtipant utrimque corona,

Quae

39. *Pallas, ſi clipeum*] Sic Oxon. & Regius cum uno Vaticano. concinne. paulo poſt diſtinctionem etiam cum ſcriptis mutavimus. HEINS. *ferret ſi* editiones veteres & Leid. *ſi clipeum ferret, ſi ſpicula Phoebe.* edd. Vicet. Parm. Junt. Parrhas.

41. *Arti*] *artis* Voſſ.

42. *Nulli ſic conſona telae*] *nullae* rectius libri, & *figuras* ſequenti verſu. HEINS. *ducere figuram* proprie in hac arte. vid. II. de laud. Stil. 332. diſtinguebat olim Heinſius, *nodantur iaſpide veſtes Pectinis ingenio. Nullae ſic* &c. in Mediol. deerat *ſic.* Sed ad veſtes nodandas fibula, quam per iaſpidem intelligit, adhibebatur, non pecten; niſi de textorio pectine, ut Parrhaſius, cujus ingenio veram figuram reddidit intextam. ſed veſtes revera nodoſae ſive ſuccinctae fuerunt, reliqua vero, quae ſequuntur, intexta fuere magna arte. ut in Dianae vs. 34. quae cincta veſte, quae Delum exhibebat. *ingenio* eſt ablativi caſus, *arti* dativus. de verbo *nodare* vid. Gronov. Obſ. in Eccl. Scriptor. cap. XVIII. BURM.

43. *Figuram*] vet. Lib. *figuras.* DELR.

44. *Hic*] *Hac* Voſſ. *de ſanguine* Jun. *de ſemite* Vicet. *Yperioneo* Leid. *Hyperionaeo* Parm. quae. *& pariter lunam ſed diſpare forma.* & ita Vicet. Junt. Ald. Iſingr. & aliae.

45. *Sed forma diſpare Lunam*] Ita ſex ſcripti. mox, *Aurorae noctisque vices*, non *duces* in multis. HEINS. vid. ad Val. Flacc. I. 283.

47. *Infantes gremio ſolatur anhelos*] *anili* meus liber. & placet. Ovid. X. Met. 406. *gremio lacrimantem tollit anili.* Seneca Hercul. Oetaeo v. 1760. *Anilis heu me cepit Alciden ſinus!* mox, *ſignatur tempora* eleganti Graeciſmo quatuor codices. vulgo, *ſignantur.* HEINS. *anili* Leid. cum gloſſa *antiquo.* ſed *anhelos* a fletu & vagitu. ſic *vox anhela* II. in Eutrop. 390. male Parrhaſ. radiis & luce coruſcos explicat. Heinſ. ad Conſ. Olybr. 216. citat, *primo ſignatur tempora cornu.*

50. *Nec pubeſcentibus*] *non pub.* Oxon. *pubeſcentibus annis* Jun.

52. *Fingitur*] *pingitur* Oxon. Jun. Voſſ. Mediol. *diſpuit* Oxon.

53. *Potat*] *portat* Mediol. & Leid. cum gloſſa, *lactat*, unde *potat* legiſſe videtur, & ſub litera *r* punctum erat poſitum. ita *potare* & *portare* permutata III. Conſ. Hon. 49. & apud Suet. Neron. 5. BURM.

55. *Comitantur euntem*] *euntes* edd. Vicet. Parm. Junt. Parrh. Ald. Colin.

56. *Naïdes*] ſic ſcribendum a *Naïs. Naïades* a *Naïas* quadriſyllabum eſt. HEINS.

Corona] Vetus liber, *caterva.* DELR. *ſtipantur utrimque* unus Heinſii. *ſtipant utramque* Voſſ. *caterva* etiam plurimi. vid. IV. Conſ. Hon. 441.

57. *Crin-*

Quae fontes, Criniſe, tuos, & ſaxa rotantem
Pantagiam, nomenque Gelan qui praebuit urbi,
Concelebrant: quas pigra vado Camerina paluſtri,
Quas Arethuſaei latices, quas advena nutrit
Alpheus. Cyane totum ſupereminet agmen.
Qualis Amazonidum peltis exſultat aduncis
Pulchra cohors, quoties Arcton populata virago
Hippolyte niveas ducit poſt proelia turmas;
Seu flavos ſtravere Getas, ſeu forte rigentem
Thermodontiaca Tanain fregere ſecuri.

Aut

57. *Crimniſe*] Hanc vocem Parrhaſius, cum legeretur, *Eraſine*, invexit. Brodaeus Turonenſis alicubi ſubſtituendum auguratur: *Quae fontes Amaſene tuos.* ſed pace tanti viri dixerim, eſt hoc nimis audax commentum. nam licet Amaſenus Siciliae fluvius ſit, non continuo ſequitur, ita Poëtam ſcripſiſſe. praeſertim cum in omnibus vetuſtis libris legatur, *Criniſe.* unde reponendum apparet *Crimiſe*, quem ejus inſulae amnem ignorat nemo, de quo Gemiſtus κατὰ τάχος ἥει ἐς ποταμὸν Κριμίσου. Lycophron & Plutarchus eumdem ſic appellant. DELR. *Crimniſe* vetus liber. Brodaei conjectura *Amazene*, alias, *Eraſine.* ſed *Crimniſus* eſt fluvius Siciliae, quod bene habet. CLAVER. *Criniſe* cum membranis legimus, non *Crimniſe*, aut *Eraſine*, quod alii volunt. Graeci quoque variant in hoc nomine. plerisque tamen Κρίμισος eſt. & ſane Servius ad Lib. I. Aen. 550. Virgilium *Criniſum* pro *Crimiſo* licentia poëtica dixiſſe notat. nec aliter initio Lib. V. Aen. 38. ubi locus, quem Servius reſpexit, exſtat, in optimis veterrimisque membranis ſcribitur. etam apud Hyginum Fab. CCLXXIV. Vibio Sequeſtro *Cruniſos* eſt, mendoſe, pro *Crimiſos* vel *Criniſos.* Certe & in exemplaribus Diodori Siculi nonnullis Κριμισσὸς legitur Lib. XIX. Κριμίσιος pro Κριμίσος exſtat apud Antigonum Hiſtoriae mirabilis cap. CXLV. mox, *Camerina*, non *Camarina*, libri antiqui, tam hic quam apud Virgilium & Ovidium. aliter apud Silium. Graecis quoque Καμαρίνα eſt. HEINS. vide ad Ovid. XV. 12. & Octav. Cajetan. Iſag. ad Hiſt. Sicil. cap. III. §. 12. in codicibus hic erat *Crimiſe*, *Criſine*, *Criniſſe*, *Crimiſe*, *Criſine*, in Vicet. & Parm. *Eraſine.* *Pantagian* Voſſ. *armiſe* cod. Barth.

60. *Advena*] ex Statio, ut obſervat Barthius, qui Lib. IV. 239. *terris Alphee Sicanis Advena.* vide ad Val. Flacc. I. 588.

61. *Alpheus*] *Alveus, at Cyane* Jun. *ſuperaverat* Voſſ.

62. *Ademptis*] Vetus lectio, quam Statius defendit:

Cum Scythicas rapuere domos & capta Getarum,
Agmina ſuppoſitis epulantur Amazones armis.

quae imitatur Claudianus. ſed haec dictio non placet Scaligero ſeniori, quare de ſuo ſic emendat: *Qualis Amazonidum poſitis agit agmina peltis Pulchra cohors.* CLAVER. *peltis aduncis* quatuor ſcripti cum Raphelengio. Claverius aliud agebat, qui τὸ *ademtis* tuetur. *lunatae peltae* Virgilio I. 490 Silio Lib. II. 76. *lunata arma.* HEINS. *adeptis* Oxon. *ademtis* Oxon. alter, Jun. Voſſ. & unus Heinſii, & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae. *adultis* Voſſ. in Leidenſi deerat vox, & alia manu adſcripta *aduncis*, cum gloſſa *curvatis.* deinde *Comparat*, ſed correctum *Compar. pulchra cohors quoties populata virago.* ſed in margine erat vulgata adſcripta. illud *comparat* ex lemmate natum. nam, ut ſaepe in MSS. aliquis adſcripſerat, *Comparatio.* BURM.

65. *Niveas ducit poſt proelia turmas*] Iſtae *niveae turmae* parum hic ad rem faciunt, praeſertim cum easdem jam *cohortem pulchram* appellarit. Fors ſit, ut dederit nobis ipſe Claudianus *viduas turmas.* ſic Aeſchylus Icetiſin, Καὶ τὰς ἀνάνδρους κρεοβρότους τ' Ἀμαζόνας. HEINS. Sed *niveas* interpretor equis candidis vectas, ut in triumpho moris erat. ut Ovid. I. Art. 214.

Quatuor in niveis aureus ibis equis.

vide & VI. Faſt. 724. & paſſim. inepte ad nives ſeptentrionales reſpici conjicit Gallus interpres. melius pulchras cum vulgo reddit, quod a parte nimirum nuda corporis poſſet capi. ut Conſ. Olybr. 87. *niveos exſerta lacertos Audacem retegit mammam.* exſerta enim mamma & humero erant, ut notum. ſed malo de equis triumphalibus capere. in Leidenſi erat, *dominae poſt*, ſed in margine *ducit.* BURM.

66. *Thermodontiaca*] Sex ſyllabis non ſeptem. Propertius:

Et tu femineae Thermodon cognite turbae.

Sidonius: *Thermodontiacas calere turmas.* CLAVER. *Thermodontiaca* non *Thermodoontiaca*, recte meliores libri, etiam apud alios Poëtas. Periegetae ἰυάλιος Θερμώδων. Ovidio, *virgineus Thermodon*, Silio, *Amazonius Ther-*

Aut quales referunt Baccho ſollemnia Nymphae
Maeoniae, quas Hermus alit, ripasque paternas
Percurrunt auro madidae; laetatur in antro
Amnis, & undantem declinat prodigus urnam.
  Viderat herboſo ſacrum de vertice vulgus
Henna parens florum, curvaque in valle ſedentem
Conpellat Zephyrum: Pater o gratiſſime veris,
Qui mea laſcivo regnas per prata meatu
Semper, & adſiduis inroras flatibus annum,
Reſpice Nympharum coetus, & celſa Tonantis
Germina, per noſtros dignantia ludere campos.
Nunc adſis faveasque, precor: nunc omnia foetu

Pu-

Thermodon in fine verſus. Carrio ad Val. Flaccum in contraria abit, ſed fallitur. HEINS. *Thermodontiaca* ed. Vicet.

69. *Percurrunt auro madidae*] *Circueunt* Moreti liber. alii codices, *auro gravidae*, unde *gravidas* contra ſcriptos Raphelengius. nihil muta. Conſ. Mall. 286. *madidoque jubas adſpergitur auro.* Naſo XI. Met. 146.

Arva rigent auro madidis pallentia glebis.

HEINS. ita *riguum aurum* de Hermo Silius II. 158. & noſter II. de laud. Stilich. 345. *puerum auri fonte lavant.* & ita paſſim in his luxuriant Poëtae. BURM.

In antro] *in auro* Mediol.

71. *Herboſo*] *umbroſo* Jun.

72. *Aetna*] Sunt qui malint *Enna*, quae pars Aetnae ſubjecta, quod non probabis, ſi textum perpendas. Ennae vero deſcriptio eſt apud Cicer. Act. in Verrem. ſed Auſonius: *Qualis floricoma quondam populator in Aetna.* quae hanc veterem lectionem fulciunt. CLAVER. *Henna parens florum* Oxon. quod & in ſuis Parrhaſius invenit, & curis ſecundis probat Barthius. Claverius τὸ *Aetna* tuetur, quod *floricoma* Auſonio dicta ſit. At Solinus: *In Sicilia campus Ennenſis in floribus ſemper & omni vernus die.* Arnobius Lib. V. *In nemore Ennenſi flores Proſerpina virago quondam lectitabat.* Julius Firmicus de Errore profan. Religion. *Percus autem lacus in Ennae civitatis finibus. cujus amoenitas ex florum varietatibus naſcitur. Nam per omnem annum ſibi viciſſim ſuccedentibus floribus coronatur.* noſter infra 289.

Perpetui flores, quos nec tua protulit Henna.

& Lib. III. 85. *roſeae convallibus Hennae.* ut legendum puto. HEINS. vide ad Lib. I. 122.

74. *Laſcivo volatu*] Primus Vaticanus & tres alii cum vetuſtis editionibus, *meatu.* optime. vulgata lectio merum gloſſema eſt. Noſter Idyllio de Phoenice v. 78.

Obnubit vario late convexa meatu.

Lucanus Lib. IX. 668.

Perſea Phoebeos converti juſſit ad ortus
Gorgonos averſo ſulcantem regna meatu.

ſic probe omnino vetus liber. Statius Theb. III. 502.

Amphiaraë vides, curſus ut nulla ſerenos
Ales agat, liquidoque polum complexa meatu
Pendeat?

Idem Libro II. v. 58. de Mercurio volante, *Arva ſuper populosque meat.* Silius Lib. XII. 112. de Daedalo,

Hic pro nubivago gratus pia templa meatu
Inſtituit Phoebo, atque audaces exſuit alas.

Manilius Lib. V. 366.

Et medios inter volucrem prenſare meatus.

Plinius Lib. X. cap. 38. *aves vario meatu feruntur & in aëre & in terra.* Prudentius Hymno in Eulalium: *vidit & ipſe ſatelles avem Feminae ab ore meare palam.* Marcianus Capella Lib. I. *per aërios etiam tractus, quibus formare ſolitus & volucrum diverſos meatus, & oſcinum linguas, & praepetis omina pennae, fruſtra incaſſumque disquiritur.* & Libro II.

Ejus, meante penna
Qui ſolus aſtra mundi
Praetervolans peregit.

& mox: *Non enim de humilitate aëris illius quaero, qui volucribus permeatur.* Sympoſius Aenigmate LX. de Sagitta:

Aëra per medium volucri contendo meatu.

Haec diffuſius. HEINS. *meatu* etiam Leid. & Mediol. ut & edd. Vicet. Parm. & Parrhaſ.

77. *Germina*] *Gramina* Leid. a m. pr.

79. *Pu-*

Pubeſcant virgulta velis; ut fertilis Hybla
Invideat, vincique ſuos non abnuat hortos,
Quidquid turiferis ſpirat Panchaïa ſilvis,
Quidquid odoratus longe blanditur Hydaſpes,
Quidquid ab extremis ales longaeva Sabaeis
Colligit, optato repetens exordia buſto,
In venas diſparge meas, & flamine largo
Rura fove: merear divino pollice carpi,
Et noſtris cupiant ornari numina ſertis.
Dixerat. ille novo madidantes nectare pennas

Con-

79. *Pubeſcant virgulta velis, ut*] Vaticanus unus melioris notae:

Pubeſcant virgulta novo: nunc fertilis Hybla.

Idem mox, *large blanditur*, non *longe*. Heins. *pubeſcunt* Mediol.

80. *Abnuat*] Vetus liber, *abneget*. Delr. vide II. in Rufin. 72. *abneget* ex gloſſa; nam in Leidenſi ita explicabat alia manus τὸ *abnuat*.

81. *Quidquid turiferis*] Alter Voſſianus, *roriferis*, vel *floriferis*. utrumque vulgato nihilo deterius. Ovid. xv. Epiſt. 76.

Non Arabo noſter rore capillus olet.

Idem x. Met. 309.

Tura ferat, floresque alios Panchaïa tellus.

quomodo & *Sabaei flores* Statio Pietate Abaſcantii Lib. v. Silv. Heins. *Quidquid odoriferis* Voſſ. nec hoc ſpernendum putarem, niſi *odoratus* ſequeretur, & tura Panchaia celebratiſſima. vid. III. Conſ. Hon. vs. ult. Burm.

83. *Quidquid ab extremis*] Phoenicis comparatio valde amica fuit huic Poëtae, deque ave illa ſingulare carmen edidit, & forte Lactantius. Claver. *ab externis* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin. *extremos Arabas* dixit & Horat. I. Ep. 6. *extremos Hiberos* noſter III. de laud. Stilich. 147. *extremos Indos* IV. Conſ. Honor. 257. *extremus Eurus* Epiſt. ad Seren. 15. Burm.

Ales longaeva colonis] Iſingr. *Sabaeis*. placet. unus Petav. & Medic. *ales longaevus arenis*. In quo verae lectionis veſtigia apparent. Lactantius Elegia de Phoenice:

Colligit hinc ſuccos, & odores, divite ſilva
Quos legit Aſſyrius, quos opulentus Arabs.
Quos aut Panchaeae gentes, aut India carpit,
Aut molli generat terra Sabaea ſinu.

Noſter in Phoenice:

Et tumulum texens pretioſa fronde Sabaeum,
Componit buſtumque ſibi partumque futurum.

Heins. Illud *arenis* ex Virgilio forte repetitum, qui Lib. II. Georg. 139.

Totaque turiferis Panchaïa pinguis arenis.

84. *Optati*] Ita vetus liber, cum in altero legatur, *optato repetens exordia buſto*. & vero idem in Phoenice: *incendia poſcit*. ſed prior lectio eſt amoenior; atque ita forte *ſecla ferarum* dixit Lucretius. Claver. *optato repetens exordia ſaeclo* quidam codices alii, *partu*; vel *fato*. Iſingr. *buſto*. bene. ut alibi de Phoenice noſter: *gaudetque mori feſtinus in ortum*. vulgo, *optati referens exordia ſaecli*. Oxon. non male, *exacto repetens exordia ſaeclo*. Poſſet &, *optato buſto* legi, vel *optato letho*. Heins. *repetens primordia* Jun. vide II. in Rufin. 493. *exordia ſacro* quatuor Heinſii.

Referens] vetus liber, *repetens*. Delr.

85. *Diſperge*] *effunde* Jun. *diſparge* Mediol. *experge* Voſſ. de quo verbo plura Heinſius ad Virgil. III. Aeneid. 625. *flumine* Jun. & Voſſ. *nectare* Oxon. *nectare ſacro* Voſſ.

86. *Ut merear*] Meliores libri τὸ *ut* omittunt. Heins.

87. *Et noſtris cupiant*] Petav. optimae notae, *foveant*, puto pro *voveant*, aut *faveant*. quomodo Ennius:

Matronae muros complent ſpectare faventes.

Ovid. Epiſt. VI. 99.

Adde, quod adſcribi factis procerumque tuisque
Se favet.

ut in vetuſtioribus membranis legitur. vulgo, *Se facit*. Heins. *foveant*. Voſſ. ſed repetitum ex praecedenti verſu.

88. *Madidantes*] vetus liber Victoris, *madefactas*. Delr. *madidantes* vetus lectio, quam quaſi ream peregrinitatis facit Cenſor maximus, qui libentius *manantes* legeret, licet minus impleat numerum. at enim *latitans* pro latente, & *viridans* pro virente, efferunt Lucretius, Virgilius, & Plinius. Claver. *madefactas* Jun. *ridentes* Leid. & in margine, *ridentes*, id eſt, alacres.

90. *Ver-*

Concutit, & glebas fecundo rore maritat:
Quaque volat, vernus ſequitur rubor. omnis in herbas
Turget humus, medioque patent convexa ſereno:
Sanguineo ſplendore roſas, vaccinia nigro
Induit, & dulci violas ferrugine pingit.
Parthica quae tantis variantur cingula gemmis
Regales vinctura ſinus? quae vellera tantum
Ditibus Aſſyrii ſpumis fucantur aëni?

Non

90. *Vernus ſequitur color*] Victoris liber, *vernus ſequitur rubor.* meus, *veris ſequitur calor.* ego confuſis ſcripturis, *veris ſequitur color.* DELR. Scripti, *rubor.* ut Nuptiis Celerinae 116. *tum vere rubentes Deſuper invertunt calathos.* HEINS. *varius* Oxon. *veris* Jun. *calor* Oxon. Valer. Flacc. tamen Lib. VI.

Lilia per vernos lucent velut alba colores.

91. *Medioque patent convexa ſereno*] argute Puteaneus, *madidoque.* noſter de Nilo:

Aegyptus ſine nube ferax imbresque ſerenos
Sola tenet.

Ennodius Epigr. CXLIX.

En ſine nube pluit ſub tectis imbre ſereno,
Et coeli facies pura miniſtrat aquas.

Statius Lib. I. Silv. VI. 23.

Qualis per cuneos hyems Latinos
Plebem grandine concutit ſerena.

ſic omnino ſcribendum, non *ſerenam.* agit de ſparſione theatrali. confirmant quae ſequuntur:

Ducat nubila Juppiter per orbem,
Et latis pluvias minetur agris,
Dum noſtri Jovis hi ferantur imbres.

ludunt in hiſce poëtae. Idem Statius III. Silv. III. 34.

— tu meſſes Cilicumque Arabumque ſuperbis
Merge rogis. ferat ignis opes heredis, & alto
Aggere miſſuri nitido pia nubila coelo
Stipentur cineres.

HEINS. In Leidenſi ſequebatur:

Sidera, tum flavens emittit terra nitentes
Sanguineo &c.

92. *Roſas*] Vide fabellam ſatis jucundam, quam delineat Aphthonius, at quae nimium arriſit Politiano. CLAVER. in Mediol. erat, *genas roſas.* prior vox fuit ſcribae, ita in aliis legi notantis, vel aberrantis & nolentis corrigere, ne macularetur codex. BURM.

Vaccinia nigro Imbuit] *Induit* unus Ambroſ. & vetuſtae editiones. recte. Conf. Olybr. 273. *te meſſibus aeſtas Induit,* & Lib. I. in Stilich. 86. *cum floribus aequora vernis Boſphorus indueret.* Pentadius de vere in Catalectis Pith. pag. 173. *foliis ſeſe induit arbor.* Avienus Prognoſticis:

Induit immodicis tum ſemet floribus ilex.

quod ex Virgilio ſumtum Lib. I. Georg. 187.

—— cum ſe nux plurima ſilvis
Induet in florem.

idem Georg. IV. 142.

Quotque in flore novo pomis ſe fertilis arbos
Induerat, totidem autumno matura tenebat.

ſic *induere arenas* de fluctibus eleganter Statius Theb. XII. ex antiquo codice,

—— —— ceu gurgite cano
Nunc retegit bibulas nunc induit aeſtus arenas.

ubi vulgo *obruit.* infra apud Noſtrum: *pampinus induit ulmos.* HEINS.

93. *Violas*] *phialas* Jun. *ferrugine tingit* Junian. prior.

94. *Parthica*] *Parthia.* vide I. in Eutrop. 342. & ſupra Lib. I. 17.

Quae tantis] *non tantis* unus Heinſii & Leid. *nec* Jun. *venerantur* Voſſ. *cingula donis* edit. Parrhaſ. & margo Iſingr. mox, *nec vellera* Leid.

95. *Regales junctura ſinus*] Imo *vinctura* cum ſcriptis. HEINS. ita annulus *vincire digitum* dicitur Ovid. II. Amor. XV. I. BURM.

96. *Spumis fuſcantur aëni*] *fucantur* lego. quod Parrhaſii codices confirmant. Virgil. II. Georg. 465.

Alba nec Aſſyrio fucatur lana veneno.

Georg. IV. 334.

—— Mileſia vellera nymphae,
Carpebant hyali ſaturo fucata colore.

Gratius:

Interdum Libyco fucantur ſandice pinnae.

Silius Lib. VIII. 438.

Stat fucare colus, nec Sidone vilior Ancon.

& XVI. 177.

Nec fuit aut ebore aut ſolido qui vinceret auro,
Gaetuliſve magis fucaret vellus ahenis.

ita ſcribe, vulgo, *Nec foret.* Statius II. Achill. 110.

Lactea Maſſagetae veluti cum pocula fucant.

ita enim legendum. Sidonius Epithalamio Polemii:

Palla Jovis rutilat, cujus bis coctus aheno
Serica Sidonius fucabat ſtamina murex.

ſed haec jam nota. de fuco diximus plura Lib. I. in Rufin. 208. *fucandae purpurae miniſtri* apud Ammianum Marcell. Lib. XIV. HEINS. vide I. de laud. Stilich. 156. *fuſcantur* Voſſ. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae.

97. *Vo-*

Non tales volucer pandit Junonius alas:
Nec ſic innumeros arcu mutante colores
Incipiens redimitur hiems, quum tramite flexo
Semita diſcretis interviret humida nimbis.
Forma loci ſuperat flores: curvata tumore
Parvo planities, & mollibus edita clivis
Creverat in collem: vivo de pumice fontes
Roſcida mobilibus lambebant gramina rivis.
Silvaque torrentes ramorum frigore ſoles
Temperat, & medio brumam ſibi vindicat aeſtu.
Apta fretis abies, bellis adcommoda cornus,
Quercus amica Jovi, tumulos tectura cupreſſus,
Ilex plena favis, venturi praeſcia laurus:
Fluctuat hic denſo criſpata cacumine buxus,

Hic

97. *Volucris pandit Junonia pennas*] Vet. lib. *volucer pandit Junonius alas.* magna ſane diverſitas. DELR. Veterem hanc lectionem *volucer* a grammatiſta aliquo rejectam indigne tuli, quamvis non ignorem illud Ovidii,

Laudatas homini volucris Junonia pennas
Explicat.

itaque *volucer Junonius* eſt pavo, ut apud Lucanum *volucer Jovis* aquila eſt. Hic vero *alae* pro pennis, quae in cauda pavi. Sic in Eutrop. I. 109. *roſeis pavonum ventilat alis.* ſed & cauda remigat, & alarum officio fungitur. CLAVER. *volucris p. Junonius* Jun. & quatuor Pulm. vide ad Petron. cap. CXXIII. ſed altera lectio, quae eſt in Leidenſi & aliis, *volucris pandit Junonia pennas*, ex Ovid. Medic. 33. & I. Art. 627. poteſt defendi. *tales volucrum* Oxon. *talis* Mediol. BURM.

98. *Nec ſic*] *Non ſic* multi ſcripti, & ed. Parrhaſ. *arcu variante* Voſſ.

99. *flexo*] *picto* marg. Iſingr.

100. *Diſcretis*] Meus codex, *disjunctis.* illud magis poëticum eſt. DELR. *disjunctis* Jun. *diverſis intermicat* Voſſ. *diverſis* alii.

101. *Forma loci*] Hujus comparationis tale eſt Scaligeri magni judicium, ut Poëta noſter ſit multo compoſitior Ovidio, minusque laxus. neque enim ſolum, inquit, prata floribus, ſed flores ipſos pingit coloribus fabularum, itaque & in illis pictior phraſis. CLAVER. *flores forma loci ſuperat* Oxon. Jun.

102. *Parvo planities*] Alter Junianus, *Prono.* mox, *vivo de pumice*, non *niveo*, Aldus & ſcripti quidam. bene. Ovid. II. Faſt. 315.

Antra ſubit tophis laqueataque pumice vivo.

pro vulgata tamen ſcriptura ſtat Barthius curis ſecundis. HEINS. *pomice* Oxon. *viſus de pumice* Parm. *miſſi de pumice fontes* legere quosdam notat Parrhaſius. Barthius tuetur *niveo*; quia & *ater pumex* Petronio in Bello Civili. ſed ibi Regia Ditis, in qua omnia nigra ſunt, deſcribitur. ſed *vivus* etiam Ovidio III. Met. 159. ut paſſim *viva ſaxa*, *viva aqua*, & ſimilia. BURM.

103. *Et mollibus*] *in mollibus* Jun. & mox, *creverat in colles* Voſſ.

104. *Lambebant*] *laniabant* Jun. *ripis* MS. Pulm. male. Horatii illa ex Lib. I. od. 7. reſpexit, *Et unda mobilibus pomaria rivis.* *roſida* Mediol. edd. Vicet. & Parm.

105. *Silvaque*] Tullius auctor eſt circa Ennam lacus & lucos eſſe plurimos: denique Ennam eſſe in loco edito, quo agri planities aequata eſt, ubi aquae perennes. Nicephorus pro Paradiſo videtur figurate uſurpare. CLAVER.

Torrentes] Victoris liber, *torpentes.* DELR. ita & Voſſianus prior. *ſilvaque ramorum torrentes* Jun. alter.

106. *Temperat*] In Oxonienſi erat haec Gloſſa; *Iſtud eodem quoque modo dictum apud Statium in I. 305. temperat aſtra galero, id eſt, induit galeam propter calorem aſtrorum.*

Modico aeſtu] *medio* Iſingr. & plerique noſtri. IV. Conſ. Hon. 27.

Qui medios Libyae ſub caſſide pertulit aeſtus.

Bell. Gild. 317. *ſolis medios objecerit aeſtus.* Epithal. Pallad. 47. *quid medio tecum modularis in aeſtu?* HEINS. ita Aldus. Bell. Gildon. 149. *medius flagrantis Olympi Me quoque limes agat.* *in medio* Voſſ.

107. *Apta fretis abies*] *abies* pro navi II. Georg. princ. VIII. Aeneid. princ. Ovid. Epiſt. Oenones. Petron.

Pulſumque marmor abiete impoſita gemit.

Pontanus Lib. I. Uranies: *Joniumque abies verſura profundum.* DEMPST. *Acta* Voſſ. vid. Praefat. vs. 24. In Oxonienſi Gloſſator adſcripſerat Virg. II. Georg. 68. *caſus abies viſura marinos.*

108. *Amica*] *amata* Oxon. mox pro *plena*, *plana* Jun.

110. *Fluctuat*] *aeſtuat* Voſſ. *fluctuat indenſo* Jun. duo.

Hic ederae ſerpunt, hic pampinus induit ulmos.
Haud procul inde lacus (Pergum dixere Sicani)
Panditur, & nemorum frondoſo margine cinctus
Vicinis palleſcit aquis: admittit in altum
Cernentes oculos, & late pervius humor
Ducit inoffenſos liquido ſub gurgite viſus,
Imaque perſpicui prodit ſecreta profundi.
Huc elapſa cohors gaudent per florea rura.
Hortatur Cytherea, legant: Nunc ite, ſorores,
Dum matutinis praeſudat ſolibus aër,
Dum meus humectat fluventes Lucifer agros,

Ro-

duo. Oxon. duo. *hinc denſo* unus Heinſ. edd. Vicet. Parm. Parrhaſ. Iſingr. Gryph. Colin. *cacumina* Oxon.

112. *Pergum*] *Pergam* Jun. *Pargum* Voſſ. vid. Ovid. v. Met. 385. *dixere priores* MS. Pulm.

113. *Cinctus*] *tectus* MS. Pulm. eodem redit. vid. ad Val. Flacc. v. 151.

116. *Sub gurgite*] *ſub flumine* plurimi ſcripti, ſed eſt Gloſſatoris. pro *Imaque*, *Jam quoque* unus Heinſii & ed. Vicet. *pandit* Jun.

118. *Huc elapſa cohors gaudet*] *gaudent* Puteanea excerpta. ſic mox 123. *cetera ſaltus Invaſere cohors.* HEINS. Hic verſus deerat Voſſiano priori, Leid. & Oxon. *delapſa* Voſſ. neſcio an rectius.

Florea rura] MS. meus, *florida.* porro totus hic verſus deeſt MS. Victoris. DELR. *florida* Jun.

120. *Praeſudat*] Non hic ſumendus calor, qui ſudorem eliciat, ſed quaſi praeludia ſideris unici, ita ut vere ſudum non ſit, ſed frigidula aurorae naſcentis temperies. ſic apud Statium *praeſudat Achilles.* & Theb. VI.

——— ludum quo Martia belli
Praeſudare paret, ſeſeque accendere virtus.

CLAVER. *perſudat ſolibus aether* Voſſ.

121. *meus Lucifer*] Eadem ſtella Venus, mane eſt Lucifer, ſeu φώσφορος, noctu Heſperus, ſeu Veſperugo. Iſidor. Lib. III. cap. 70. dubie tamen Plinius Lib. II. cap. 8. Silius Lib. XII. *ignem vocat Cythereium*, & tamen diſtinguit. Lib. VII. *renovatus Lucifer unda Laudatur Veneri.* ut & Val. Flacc. Lib. VI. 527.

——— qualis roſeis it Lucifer alis,
Quem Venus illuſtri gaudet producere coelo.

Noſter in Epith. Honor. Feſcenn. 100. *dilectus Veneri naſcitur Heſperus.* DEMPSTER.

Flaventes] *florentes* Junian.

122. *Roranti provectus equo*] *praevectus* bene ſcripti. Frequenter id verbum in Livio occurrit, etſi quandoque corruptum. Virgilius Lib. VII. 166.

Cum praevectus equo longaevi Regis ad aures
Nuncius ingentes ignota in veſte reportat
Adveniſſe viros.

ita ſcripti omnes, quos ego ac Pierius Valerianus magno numero evolvimus. Statius Theb. VII. 131. de Marte,

——— ut vero amentibus ipſe
Incidit, & ſacrae circum faſtigia vallis
Turbine praevectus rapido ter ſuſtulit haſtam,
Ter contorſit equos.

Silius Lib. V. 170.

Hinc praevectus equo poſtquam inter proelia notam
Accepit vocem.

Lib. VII. 117.

Ac praevectus equo nunc dextra provocat hoſtem.

Lib. IX. 572.

Nam, praevectus equo, ſtimulis majoribus ire.

Lib. XII. 190.

——— dux Dardanus inſtat
Attonio praegreſſus equo.

Lib. XVII. 150.

Ante omnes praevectus equo trahit agmina voce.

ſic verſus illi ex optimo codice ſcribendi. Lucanus Lib. VII. 342.

——— totumque per agmen
Sublimi praevectus equo.

ubi vulgo etiam peccatur. HEINS. *pervectus* Voſſ. multis certe locis, & praeſertim apud Livium, & Silium VII. 117. *praevectus* praeſtat, ubi capi poteſt pro *praetervectus.* ſed in Lucani loco *provectus* retineo, quia additur, *totumque per agmen*, quod requirit *provectus.* & ita apud Frontin. I. XI. 10. *in curru candidorum equorum ſublimem conſtituit, qui dato ſigno pugnae proveheretur.* ſcilicet ex luco. ſic apud Lucan. IX. 1011. *medium provectus in aequor.* ubi itidem Heinſius *praevectus* volebat. hic vero utraque lectio defendi poſſet. ſed malo ſcriptos ſequi, quia Lucifer praeit & praevenit diem, unde & Ovid. I. Faſt. 548.

Quid ſolito citius liquido jubar aequore tollit
Candida, Lucifero praeveniente, dies.

ubi etiam *proveniente* Moreti codex, fruſtra. de equo

Lu-

Roranti praevectus equo. ſic fata, doloris
Carpit ſigna ſui. varios tum cetera ſaltus
Invaſere cohors. credas examina fundi
Hyblaeum raptura thymum, quum cerea reges
Caſtra movent, fagique cava demiſſus ab alvo
Mellifer electis exercitus obſtrepit herbis.
Pratorum ſpoliatur honos. haec lilia fuſcis
Intexit violis: hanc mollis amaracus ornat.
Haec graditur ſtellata roſis; haec alba liguſtris.
Te quoque flebilibus maerens, Hyacinthe, figuris
Narciſſumque metunt, nunc inclyta germina veris,
Praeſtantes olim pueros: tu natus Amyclis;
Hunc Helicon genuit: te diſci perculit error;
Hunc fontis decepit amor: te fronte retuſa
Delius, hunc fracta Cephiſus arundine luget.

Ae-

Luciferi, &, ut alii, etiam curru, vide quae ad Rutil. I. Itiner. 511. diximus. BURM.

Cruoris] vetus liber *doloris*, ſicque iegendum contra Poiitiani ſententiam Parrhaſius oſtendit. cujus rationibus Homeri ſic ſcribentis auctoritas adjungi poteſt: *ῥέε δ' ἄμβροτον αἷμα θεοῖο ἰχώρ, οἷος πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν, Οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ', οὐ πίνουσ' αἴθοπα οἶνον Τοὔνεκ' ἀναίμονές εἰσι, καὶ ἀθάνατοι καλέονται.* DELR. Mirum non eſt tantam olim fuiſſe Politiani auctoritatem, ut libri excuſi fere omnes ejus conjecturam praeferant. fuit enim ſui ſeculi princeps, idemque notavit Muretus de Oarione: At ſi quis Lucretium Graecuii Maruili conſideret, non mirari ſolum, ſed miſereri occipiet. Hic vero *cruoris* iegi volebat Angeius ex Aphthonio Sophiſta, cum non de roſa, ſed de Anemone agatur. CLAVER. pro *doloris* alii legunt *cruoris*. de cruore Veneris in roſam mutato fabulam lege apud Politian. cap. XI. Miſcell. DEMPST. Alii codices *cruoris*. minimum refert. videantur hoc loco Barthii curae ſecundae. HEINS. *cruoris* tantum in Oxonienſi legitur: *coloris* in aitero Oxon. *cruoris* tuetur Guidalottus ad Nemes. Ecl. II. 73.

125. *Raptura*] *ruptura* Voſſ. mox, *dimiſſus* Voſſ. Jun. duo, & Oxon. duo. *cavo ab alvo* ed. Vicet. Parm. Junt. Ald. Parrh. Coiln. utroque genere efferri, & *alvum* pro aiveo dici vidimus ad Quinctil. Declam. XIII. 3. apud Columeilam, ut Lib. IX. cap. 3. 4. & ſeq. *alvaria* pro alvearia, & paſſim *alvus* pro *alveo* in MSS. exhibetur. ita *alvaria* pro *alveariis* apud Plinium ex vetuſſimo codice notat Gronov. ad Lib. XXI. 12. vide & Pier. ad Virgil. IV. Georg. 34. & ita quidam *aivum* pro ventre dupiici genere poni contendunt. vide ad Ovid. Ibin 389. BURM.

127. *Electis*] *& lectis* Jun. *aſtrepit* Oxon.

130. *Stellata*] *vallata* cum gloſſa, id eſt, *coronata*. Leid. & ita Mediol.

131. *Hyacinthe*] Hos verſus de Hyacintho & Narciſſo praeſertim cum Ovid. IV. Faſt. & V. Met. confert Scaliger Lib. V. Poët. cap. 16. ſub finem. *Uterque*, ait, *ſpecioſe, tamen laxius Ovidius, compoſitior Claudianus. neque enim prata floribus, ſed & flores pingit coloribus fabularum.* fabulas pete ex Ovid. III. Met. fab. 6. & fab. 5. DEMPST.

132. *Metunt*] *legunt* Jun. Voſſ. Leid. & Mediol.

Germina veris] non *gramina*, ex libris. mox, *fronte retuſa* ſcribendum alibi jam dixi. HEINS. ſic ſupra Lib. I. *germina frontis* pro cornibus dixerat. ita *germina maris* Epiſt. ad Seren. 14. vid. & Epigr. II. 15. *tunc* edd. veteres.

134. *Te diſci*] *diſci te* MS. Pulm. Oxon. *perdidit* Voſſ. *perculit horror* Mediol. & mox, *tunc fronte*.

135. *Retuſa*] Si ſic cum uno MS. erunt haec ad Phoebum referenda. ſin cum aitero *recuſſa* legamus, ad ipſum catamitum. DELR. *retuſa* in veteri codice. vere, meo judicio. aiii *recuſſa*, non adeo male. Virgil. II. Aen. 52. *uteroque recuſſo*. Ovidius de eodem puero Lib. X. Met. 184.

Dura repercuſſo ſubjecit in aëre tellus]
In vultus, Hyacinthe, tuos.

CLAVER. *recuſſa* Voſſ. Leid. *reciſa* Jun. *recluſa* Voſſ. a m. pr. vid. Conſ. Oiybr. 22.

136. *Fracta*] Eſt imitatio Statii Lib. V. 582. *illum fracta gemuiſtis arundine Fauni.* BURM.

Ce-

Aeſtuat ante alias avido fervore legendi
Frugiferae ſpes una Deae: nunc vimine texto
Ridentes calathos ſpoliis agreſtibus inplet:
Nunc ſociat flores, ſeſeque ignara coronat,
Augurium fatale tori. quin ipſa tubarum
Armorumque potens, dextram, qua fortia turbat
Agmina, qua ſtabiles portas & moenia vellit,
Jam levibus laxat ſtudiis, haſtamque reponit,
Inſolitisque docet galeam miteſcere ſertis.
Ferratus laſcivit apex, horrorque receſſit
Martius, & criſtae pacato fulgure vernant.
Nec, quae Parthenium canibus ſcrutatur odorem,
Adſpernata choros, libertatemque comarum
Injecta tantum voluit frenare corona.

Ta-

Cephiſſus] Codex Bartholinianus, *Cephiſos*. HEINS. *Cephesſus* Jun. *Cepheus* Voſſ. vide ad Ovid. III. Met. 343.

137. *avido*] *avide* Voſſ.

138. *Vimine textos*] Ex Victoris libro *texto* edidi. DELR. *textos* ſcripti, bene. HEINS. *textos ridenti* olim correxerat Heinſius.

139. *Foliis agreſtibus*]. Faciemus non abſurde, ſi membranas ſequamur, quae *ſpoliis* habent; dixit enim *pratorum ſpoliator bonos*. DELR. *Spoliis* ſcriptorum eſt. vulgati, *foliis*. Prudentius Cathemerinon Hymno IV. *Hic mihi nulla roſae ſpolia*. noſter ſupra, *pratorum ſpoliatur bonos*. quod hemiſtichium & apud Corippum Libro III. occurrit. ſic & *foliis ſpoliare nemus* Lucani libro VI. 112 ita enim libri. HEINS. vide I. in Eutrop. 226, Ovid. Epiſt. XVI.

Ardua proceris ſpoliantur Gargara ſilvis.

ubi vide. Lucan. III. 395. *ſpoliantur robore ſilvae*. *folia* & *ſpolia* etiam alibi permutata. vid. ad Ovid. II. Art. 744. BURM.

141. *Quippe*] vetus liber, *quin*. DELR. *quin* non *quippe* libri cum Aldo, & mox, *qua moenia* unus Petavian. HEINS. *quin* etiam Mediol. & Junt.

143. *Vellit*] *tollit* Voſſ. mox pro *laxat*, *laſſat* Jun. Voſſ. *Aptat jam levibus* Jun.

145. *Inſolitisque*] Legitur tamen in veteri libro, *inſuetisque*. ſic etiam poſt aliquot verſus, *preſſaque gigas cervice laborat*. ubi vulgati, *preſſaque gravi*. pro *receſſit* unus MS. *recedit*. & pro *placato*, vetus liber, *pacato*. DELR. *inſuetisque* omnes fere ſcripti. *docet bellum miteſcere*, ſed in margine, al. *galeam* Leid.

147. *Placato fulgure vernant*] *Pacato* Aldus & ſcripti. ſic in ſine hujus libri,

Tunc & peſtiferi pacatum lumen Averni.

ſimiliter apud Statium Achill. I. 300. legendum, ubi de Pallade agit: *exempta pacetur caſſide vultus*. noſter IV. Conſ. Hon. 14. *pudeat, Gradive, ſecures Pacata geſtare manu*. HEINS. vide & IV. Conſ. Hon. 226. & ad Ovid. IV. Met. 31. *fulgere* Voſſ. BURM.

148. *Parthenion canibus ſcrutatur odorem*] Revocavimus antiquam lectionem. vulgati, *odoris*. *Parthenium odorem*, ut *pratum odoratum* Nemeſianus v. 235.

Namque & odorato noſcunt veſtigia prato.

& *olidum cubile* Rutilius I. Itiner. 126.

Inſtrumenta parat venandi villicus hoſpes,
Atque olidum doctas noſſe cubile canes.

notum Laevii μείουρον,

Dirige odoriſequos ad certa cubilia canes.

odoris in venatione etiam meminit Virgil. VII. 479.

——— *canibus rabiem Cocytia virgo*
Objicit, & noto nares contingit odore.

Silius Lib. X. 81.

——— *conceptum ſectatus odorem*
Deprendit ſpiſſis arcana cubilia dumis.

Seneca Thyeſte Act. III. 497.

Sic cum feras veſtigat, & longo ſagax
Loro tenetur Umber, ac preſſo vias
Scrutatur ore, dum procul lento ſuem
Odore ſentit.

Maronianum illud Lib. IV. Aen. 132. *odora canum vis* pro vulgata facere ſcriptura poſſit videri. ſed vetuſtos codices hic ſequor. HEINS. *odores* Mediol. Vlitius ad Nemeſ. Cyn. 235. *odoris* tamen retineri poſſe credit, & tunc *Parthenium* poſſet capi pro monte Parthenio, ut *Aventinum* Livius I. 33. vide Cort. ad Salluſt. XXXI. 17. *Haec quae* & *odoris* Leidd. *haec quoque P. c. s. odoris* edd. Vicet. & Parm. BURM.

149. *choros*] *toros* Voſſ. a m. pr. ed. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae. *cohors* Jun.

150. *Injecta tandem*] Imo, *tantum* cum ſcriptis. HEINS.

Talia virgineo paſſim dum more geruntur;
Ecce repens mugire fragor, confligere turres,
Pronaque vibratis radicibus oppida verti.
Cauſſa latet. dubios agnovit ſola tumultus
Diva Paphi, mixtoque metu perterrita gaudet.
Jamque per amfractus animarum rector opacos
Sub terris quaerebat iter, gravibusque gementem
Enceladum calcabat equis: inmania findunt
Membra rotae, preſſaque gigas cervice laborat
Sicaniam cum Dite ferens, tentatque moveri
Debilis, & feſſis ſerpentibus inpedit axem:
Fumida ſulphureo praelabitur orbita dorſo.
Ac velut occultus ſecurum prodit in hoſtem
Miles, & effoſſi ſubter fundamina campi
Tranſilit eluſos arcano limite muros,
Turbaque deceptas victrix erumpit in arces,
Terrigenas imitata viros: ſic tertius heres
Saturni latebroſa vagis rimatur habenis
Devia, fraternum cupiens exire ſub orbem.

170. Ja-

HEINS. *voluit tandem* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. *illecta* Oxon. Voſſ. *innexa* Ambroſ. *curvare* Voſſ.

152. *Repens*] *recens* unus Heinſii & Mediol. & edd. Vicet. & Parm. in Leidenſis margine erat, alii *frequens*, id eſt, *creber*. vide I. in Eutrop. 403. *conſidere turres* Voſſ. *configere* unus Heinſii. vide II. in Eutrop. 26. BURM.

153. *Pronaque*] *Ipſaque* Oxon. an *Lapſaque?* vide ad Ovid. Triſt. II. 86. BURM.

156. *Opacos*] *opacum* Leid. cum gloſſa, *ſine luce, obſcurum*. mox pro *gementem*, *trementem* Jun. & Mediol.

158. *Findunt*] *ſcindunt* Mediol. & ed. Parrhas. *fundunt* Oxon. Voſſ. *figunt* Voſſ. alter. mihi *ſcindunt* placeret, ſi codices addicerent. ſed nec vulgata temere mutanda. ita *findere* & *ſcindere terram* paſſim aratores, & *aequor* nautae fere dicuntur. vid. ad Ovid. III. Amor. VIII. 41. & II. Met. 159. BURM.

159. *Gigas*] Alii codices, *gravi*, contra MS. codicem, idque inepte. CLAVER. *gravi* etiam cod. Heinſii & Leid.

161. *Inpedit*] *implicat* ed. Parrhas. ſed & Statius Lib. X. 472.

——— *gravis exterit artus*
Ungula, ſanguineus lavat imber, & impedit axes.
BURM.

162. *Praelabitur*] *delabitur* Oxon. & Jun. *prolabitur* unus Heinſii, Leid. edd. Vicet. Parm. Parrh. Ald. Col. Iſingr. Gryph. *perlabitur* Voſſ. quod placeret, ſi *ſulfureum dorſum* legeretur. ut Virgil. I. Aen. 147. *rotis ſummas perlabitur undas*. ſed *praelabitur* eſt praeterlabitur, tranſit deſuper. ut Lib. III. 3. BURM.

163. *At velut*] *at* vel *&* Voſſ. *occultum ſecurus* Voſſ. *occulto ſe curru ſpargit* prior Voſſ. unde olim Heinſius, *occulto ſe curſu ſpargit*.

Prodit in hoſtem] *pergit* ſcripti. quomodo & Virgilius Lib. XI. 521. dixerat, *pergere in hoſtem*. putabam aliquando, *emergit*. mox, *eluſos*, non *incluſos*, recte iidem ſcripti. aliis jam viſum. HEINS. *incluſos* Leid. & ed. Vicet. *illuſos* etiam vel *incluſos* conjecerat Heinſius. *eluſos muros* explico, propugnatores murorum, qui a tergo emergentes hoſtes non exſpectabant, & ita eluſi erant. *milite* Leid. Oxon. Jun. Voſſ. & unus Heinſii. *limine* ed. Gryph. BURM.

165. *Tranſilit*] Hic verſus elegans, ſed cui nociva fuerit quorumdam imperitia, cum ea ſit vetus lectio. *Tranſilit eluſos arcano limite muros*. alias, *Tranſiliit cluſos arcano limine muros*. CLAVER.

167. *Terrigenas*] *terrigenos* Oxon. *turrigenas* Voſſ.

168. *Saturni tenebroſa*] membranae, *latebroſa*. HEINS. ita Silius Lib. I. 366. *caecam latebram* vocat teſtudinem. *ſcrutatur* etiam Leid. & Mediol.

169. *Sub orbem*] *per orbem* Oxon. Voſſ. duo.

171.

Janua nulla patet: prohibebant undique rupes
Oppoſitae, duraque Deum compage tenebant.
Non tulit ille moras, indignatusque trabali
Saxa ferit ſceptro. Siculae tonuere cavernae:
Turbatur Lipare: ſtupuit fornace relicta
Mulciber, & trepidus dejecit fulmina Cyclops.
Audiit, & ſi quem glacies Alpina coërcet,
Et qui te, Latiis nondum praecincte tropaeis
Thybri, natet, miſſamque Pado qui remigat alnum.
Sic, quum Theſſaliam ſcopulis incluſa teneret
Peneo ſtagnante palus, & merſa negarent
Arva coli, trifida Neptunus cuſpide montes
Inpulit adverſos: tum forti ſaucius ictu
Diſſiluit gelido vertex Oſſaeus Olympo.
Carceribus laxantur aquae, fractoque meatu

Red-

171. *Duraque Deum compage tenebant*] Vetus liber, *Siculaque*. DELR. Multi, *Siculaque*. perperam. nam *Siculae* ſequitur. Iſingr. *ſolitaque*. lege, *ſolidaque*. Lucan. IV. 467.

Si ſolida Libye compage & pondere duro
Clauderet exeſis Auſtrum ſcopuloſa cavernis. HEINS.

172. *Moras*] *minas* Voſſ. a m. pr.

Indignatusque trabali] *indignatusque teneri* Voſſ. & mox, *ſaxa ferit virga* idem.

173. *Siculae ſonuere cavernae*] Scripti nonnulli, *tonuere*. rectius. Virgil. III. Aen. 571. *horrificis juxta tonat Aetna ruinis*. de eadem Silius XIV. 61. *per caecos tonat irrequieta fragores*. Statius III. Theb. 595. *procul igneus antris Mons tonat, exundant apices*. quod noſter imitatus infra III. 396. *compreſſo mons igne tonat*. Valer. Flacc. IV. 507.

Sic ubi praerupti tonuit cum forte Veſevi
Heſperiae letalis apex. HEINS. vide II. in Rufin. 182. & Epith. Hon. 132. & alibi. *tremuere* Oxon. Voſſ.

174. *Lipare*] *Liparis* Leid. Voſſ. Oxon. duo Jun. & unus Heinſii. edd. Vicet. Parm. Junt. Parrh. Raphel. Iſingr. Gryph. Colin. mox, *Mulcifer* Oxon. *flumina* unus Heinſii. *rejecit fulmina* malebat Heinſius.

177. *Et qui te latis*] duo Juniani & unus Ambroſ. *Latiis*, ut puer olim conjeceram. ſic *Latios triumphos* dixit VI. Conſ. Hon. 507.

Candida qui Latiis praebent armenta triumphis.

pari modo peccatur apud Silium Lib. XII. 411. *reſonare docebit Hic Latiis Helicona modis*. frequentiſſime hic error a librariis ſupinis commiſſus. vidit hoc curis ſecundis Barthius, ſimiles naevos Naſoni multis in locis deterſimus. ſequentia ex illis Maronianis Lib. II. Georg. 451. expreſſa ſunt, *undam levis innatat alnus Miſſa Pado*. HEINS.

Nondum] *mundi* Jun. imitatur hic Statium Lib. IV. Theb. 239.

Qui te flave, natant terris, Alphaee, Sicanis
Advena. ut legendum eſt. vide ad Grat. Cyneg. 314. deinde, *nondum patiente* Mediol. BURM.

179. *Sic, quum Theſſaliam* &c.] Stagnavit olim Theſſalia (ut ait Strabo) ſed poſt terrae motum abrupti montes, atque datus aquis exitus. At Diodorus & Seneca id Herculi, non etiam Neptuno tribuunt. CLAVER. Conferenda haec cum Lucani Lib. VI. 343. & ſeqq. quae Claudianus ante oculos habuit, niſi quod Neptuno adſcribit, quae Lucanus Herculi. BURM.

180. *Et merſa negaret Arva coli*] *negarent* ſeptem libri, pro recuſarent. quod verum. I. in Eutrop. 127. *caedere ligna culinae Membra negant*. Silius Lib. XVI. 599.

——— *impius ignis*
Diſſiluit, cineresque ſimul jacuiſſe negarunt.

Statius Theb. VIII. de fluviis:

——— *ſibi quisque ſuperbus*
Ire cupit, pontoque negant deſcendere mixti.

Valer. Flacc. Lib. V. 28. *Minyae clamore morantur Avellique negant*. ſic & alii paſſim. HEINS. *vetaret* Voſſ. ed. Pulm. & aliae. eadem variatio Praefat. Lib. I. 4.

182. *Tunc forti ſaucius ictu*] *Ter* unus Medic. & Puteana Excerpta. HEINS. *cum forti* Voſſ. mox, *ſe ſolvit gelido* Jun. Voſſ. & Oxon. duo. *diſſolvit* Voſſ. alter.

184. *Fractoque meatu*] vetus liber *factoque*. quod

Eeee

quam-

Redduntur, fluviuſque mari telluſque colonis.
Poſtquam victa manu duros Trinacria nexus
Solvit, & inmenſo late diſceſſit hiatu;
Adparet ſubitus coelo timor: aſtra viarum
Mutavere fidem: vetito ſe proluit Arctos
Aequore: praecipitat pigrum formido Booten:
Horruit Orion: audito palluit Atlas
Hinnitu: rutilos obſcurat anhelitus axes
Diſcolor; & longa ſolitos caligine paſci
Terruit orbis equos. preſſis haeſere lupatis
Adtoniti meliore polo; rurſusque verendum
In Chaos obliquo pugnant temone reverti.
Mox, ubi pulſato ſenſerunt verbera tergo,
Et ſolem didicere pati; torrentius amne
Hiberno, tortaque ruunt pernicius haſta.
Quantum non jaculum Parthi, non inpetus Auſtri,
Non leve ſollicitae mentis diſcurrit acumen.

San-

quamvis improbet Parrhaſius, retinebo. ſententiae enim non repugnat, & ea, quam adducit, cauſa, ad hanc ſcripturam exturbandam ſufficiens non eſt. Delr. Cave audias membranas, in quibus, *facto.* Severus in Aetna:

Quidquid iri obliquum eſt, frangunt iter.

Heins. idem eſt quod rumpere curſum, viam, iter, de quo ad Val. Flacc. I. 3. ita I. in Rufin. 64. *fluvios rapidis inmittite ripis.* Burm.

185. *Redduntur fluviuſque*] non *fluviique.*, codices. Heins. vide I. de laud. Stilich. 128. II. in Eutrop. 128. & alibi. & ad Ovid. II. Art. 81. & Rem. Am. 484. Burm.

186. *Victa manu*] *vincta* Oxon. *juncta* Voſſ. *Tenacia* Leid. mox, *& immerſo* Oxon. *diſcedit* Oxon. alter. *diſſolvit* Leid.

187. *Hiatu*] Cicero ait, circa Ennam ſpeluncam tradi infinita altitudine ad Aquilonem converſam, qua Ditem ferunt cum curru aſcendiſſe, ita ut ſubito, non longe a Syracuſis ſub terras penetrarit. Claver.

188. *Subitus*] *ſubito* Oxon. *coelo ſubitus* Voſſ. *tumor* Leid. cum gloſſa, *inflatio.* mox pro *Mutavere*, *Monſtravere* Leid. deinde, *ſe perluit* Voſſ. *ſe palluit* Jun. unde Heinſius, *polluit* conjiciebat. deinde pro *audito*, *auditu* Mediol.

193. *Diſcolor*] *decolor* Parrh. agnoſcit etiam. vid. ad Bell. Gildon. 193.

Caligine paſci] *ferrugine* unus Petav. Heins.

195. *Meliore*] magis lucido. ita infra 288. *Zephyri meliores.* Burm.

196. *Pugnant temone reverti*] Sic primae editiones & meus liber. alii, *certant* vel, *tentant.* *pugnant reverti* eleganter, pro nituntur aut contendunt. Ovid. v. Met. 349.

Nititur ille quidem, pugnatque reſurgere ſaepe.

quae vera lectio. II. Faſt. 648.

Et ſolida ramos figere pugnat humo.

Statius VI. Theb. 394. *pugnant exire paventque.* & apposite idem IV. Theb.

Ipſe quidem mallet terras, pugnatque reverti.

Heins. vide ad Ovid. III. Faſt. 308. & alibi ſaepe. mox pro *tergo*, *dorſo* Oxon. & pro *tortaque*, *totaque* ed. Parm.

198. *Torrentius amne*] Conferam ſummos Poëtas de palma certantes in celeritate deſcribenda. Statius VI. Theb. 405.

——— *quae tantum nubila coelo,*
Quae bello ſic pila volant, quae carbaſa ponto?
Amnibus hibernis minor eſt, minor impetus igni,
Tardius aſtra cadunt. &c.

ſed illum premit Ovidius x. Met. Fab. XI. hunc Maro VII. Aeneid. in fine. quem noſter longis paraſangis etiam iiſdem verbis exſuperat III. Conſ. Hon. in fine, confer, & me impudentiae argue, ni ita ſit. Dempst.

200. *Parthi*] Prudentius:

Parthica non aeque ventos tranſcurrit arundo.

Lucretius, *veriti curſum* dixit. Claver.

201. *Non leve*] *nec* edit. Parrh. mox pro *auras* *aures* Jun.

Diſ-

Sanguine frena calent: corrumpit ſpiritus auras
Letifer: infectae ſpumis vitiantur arenae.
Diffugiunt Nymphae: rapitur Proſerpina curru,
Inploratque Deas. jam Gorgonos ora revelat
Pallas, & intento feſtinat Delia cornu:
Nec patruo cedunt: ſtimulat communis in arma
Virginitas, crimenque feri raptoris acerbat.
Ille velut ſtabuli decus armentique juvencam
Quum Leo poſſedit, nudataque viſcera fodit
Unguibus, & rabiem totos exegit in armos,
Stat craſſa turpis ſanie, nodoſque jubarum
Excutit, & viles paſtorum deſpicit iras.
Ignavi domitor vulgi, taeterrime fratrum,
Pallas ait, quae te ſtimulis facibuſque profanis
Eumenides movere? tua cur ſede relicta
Audes Tartareis coelum inceſtare quadrigis?

Diſcurrit acumen] Mentis equum, & mentis alas habent Philoſophi. Animi celeritas ab Auſonio etjam praedicatur. an vero ad Iram hoc pertinet? Idem Claud.

Pro telo geritur quidquid ſuggeſſerit ira.

Apud Homerum ſunt ἔπεα πτερόεντα. Ennius dixit, *vagore volanti*. ab Auſonio celebratur ſermonis noſtri properatio. quae omnia ſunt valde ſubtilia. CLAVER. mallim, *diſcurrat*. Heinſ.

202. *Calens*] Unus vetus liber, *madent*. idem, ubi ceteri *cornu*, tenet, *telo*. DELR.

205. *Gorgonis*] *Gorgonos* ſcripti. HEINS.

Revelat] *recludit* Jun. *revellat* Leid. & Mediol. ut ſolet duplicare literas. ita mox, *villes* pro *viles*, *molles*, pro *moles* &c. *in tanto feſtinat* ed. in uſum Delphini.

208. *Crimenque*] *fatumque* Leid.

209. *Ille*] Nihil ſequitur quod reſpondeat huic verbo, nec quid agat Neptunus comparatus Leoni.

210. *Pectora*] Vetus liber, *viſcera*. & hoc vim continet majorem. DELR. *pectora* vulgati. paulo ante fruſtra vetuſti codices, *telo* pro *cornu*. ſupra Lib. I. 229.

Pallas & inflexo quae terret Maenala cornu.

Ovid. Epiſt. IV. 39.

Jam mihi prima Dea eſt cornu praeſignis adunco
Delia.

ſic vetus liber, non *arcu*. HEINS.

211. *Exegit*] Leidenſis pro varia lectione, *excidit*, cum gloſſa, *commovit*, & *excitavit*. unde *excivit* voluiſſe conjicitur, ſed dictum, ut *exigere enſem* &c. BURM.

213. *Paſtorum deſpicit iras*] Putean. *deſpuit*. IV. Conſ. Hon. 403. *Torquati deſpue mores*. *reſpuere* & *deſpuere* a Poëtis videntur confundi. ſic *reſpuere preces* & *deſpuere*, ſimiliaque. VI. Conſ. Hon. 108. *alter praecepta vocantis Reſpuit* Conſ. Manl. 159. *quis inſignem tanto ſub Principe curam Reſpuat*. ſic ſaepe noſter. diximus jam nonnihil libr. I. 137. HEINS. vide Bell. Gill. 30. *deſpuit* etiam Leid. cum gloſſa, *non curat*.

214. *Domitor vulgi*] Impreſſi quinque, *mundi*. ſed tres, quibus membranae conſentiunt, *vulgi*. egregie. ita ſupra manes *vulgus iners* appellavit. DELR. *vulgi* editiones nonnullae & plerique ſcripti. ſic ſupra Lib. I. 20. *vacui famulantur Averni Vulgus iners*. I. in Rufin. 68. *vulgi pars maxima*. vide & ibid. 41. & apud Statium; *inane vulgus*, *vulgus cava ſub nocte repoſtum*, *vulgus exſangue*, & ſimilia, pro inferis. HEINS.

215. *Teterrime*] Vetus liber, *deterrime*. DELR. ita Voſſ. Jun. duo Oxon. & Leid. vide II. in Rufin. 385.

216. *Tua*] *tuae* Mediol. & Voſſ. edd. Vicet. & Parm. quod acutum videbatur Heinſio. *tuae*, id eſt, te dignae, ut mox vs. 219. ſed tunc ex Leidenſi, qui carebat *te*, ſed in margine pro varia lectione, *quis te ſtimulis* pro *quibus* legendum eſſet. BURM.

217. *Coelum inceſtare quadrigis*] Alii *mundum*, quod minus placet, quia mox ſequitur. Gyraldinus etiam cum Vaticano, aliiſque, *infeſtare*. perperam. Statius Theb. XI. 119.

Illas ut ſummo vidit pater altus Olympo
Inceſtare diem.

& Lib. V. Silv. 5. 4. *quas inceſtavimus aras?* Noſter. II. in Eutrop. 76. *cunctas hoc ore laborant*

Sunt tibi deformes Dirae: ſunt altera Lethes
Numina: ſunt triſtes Furiae, te conjuge dignae.
Fratris linque domos: alienam deſere ſortem:
Nocte tua contentus abi: quid viva ſepultis
Admiſces? noſtrum quid proteris advena mundum?
Talia vociferans avidos tranſire minaci
Cornipedes umbone ferit, clipeique retardat
Objice, Gorgoneisque premens adſibilat hydris,
Praetentaque operit criſta. libratur in ictum
Fraxinus, & nigros inluminat obvia currus.
Miſſaque paene foret, ni Jupiter aethere vulſo
Pacificas rubri torſiſſet fulminis alas,
Confeſſus ſocerum. nimbis Hymenaeus hiulcis

In-

Inceſtare vias. Bell. Get. 237. *patriis lunare venenis Incertare jubar.* Conſ. Manl. 267. *Latios inceſtant numina faſtos.* ſic & alii Poëtae. HEINS. *mundum foedare querelis* Voſſ.

218. *Dirae*] *Furias* Voſſ. *Nymphae* Jun.

Sunt altera Lethes Numina] Sic reſcripſimus ex quatuor Pulmannianorum & prioris Voſſiani auctoritate, & ſic recte edidit Claverius, quidquid vir doctus diſſentit. Imperitus librarius, qui nulla Lethes numina audiverat, cum de Lethaeis fluminibus inaudiviſſet quaedam, id ipſum ſubſtituit. nimis profecto temere, nam *Lethes flumina* locum hic habere non poſſunt. Agit enim Claudianus de Deabus inferni, quas Plutonis thalamis dignas aſſerit, & dedignatur raptum Proſerpinae. Ait itaque Pallas; quid ex orbe ſponſum tibi affers, cum abunde in ipſo Tartaro materies nuptiarum tibi ſuppetat? ſunt, inquit, illic Dirae, ſunt Lethes numina, ſunt Furiae, quid alterius poſſeſſionem invadis. *Lethen* itaque pro toto inferno poſuit, ut Stygem, Acherontem, Cocyton, Taenara, Poëtae paſſim. & *Lethes numina*, numina infernalia. *Lethaeum janitorem* ita Cerberum vocat Statius Propemptico Metii Celeris Lib. III. Silv. III. vulgo *flumina*, quod & Barthio improbatum. HEINS. *flumina* Leid. pro varia lectione & ita olim editi.

220. *Fratris*] *Noſtras* Oxon.

223. *Avidos*] *avido* ed. Barth. prior.

226. *Praetentas*] Sic in veteri libro. pulchre autem alludit, opinor, ad cohortis avem, quae ad pugnam ſe erigens, criſtas videtur aperire; niſi haec de criſtis ſerpentum, qui in Gorgone. CLAVER. Hic denuo vetuſtam lectionem damus omnium librorum, ut Claverium mirer in contraria euntem. quid enim eſt *praetentas aperire criſtas*? *velare* Lib. III. in Stilich. 168. dixit, ut hic *operire*. *Hanc tota Tritonia Gorgone velat.* Si quid mutandum, legam cum uno Florentino & Puteani excerptis, *Praetentaque operit palla*, quomodo ſupra vs. 26.

——— *tantum ſtridentia colla*
Gorgones obtentu pallae fulgentis inumbrat.

quod ex illo Maroniano hauſit Lib. XI. 66.

Exſtructosque toros obtentu frondis inumbrant.

obtentum togae habes apud Gellium Lib. XI. cap. 18. Seneca Hercule Furenti:

Namque ipſa triſti veſtis obtentu caput
Velatur.

Valerius Flaccus Lib. III.

Ibat, & obtenta mulcebat lumina palla.

HEINS. *praetentaque aperit criſta* etiam Mediol. ſed *praetentaque* edd. Vicet. Parm.

228. *Ni Juppiter aethere ſummo*] Unus, *juſſo*. alius, *lapſus*. tertius, *celſo*. Moreti codex, *vulſo*. quod placet. Statius Lib. III. Theb. 436.

Nubilaque & vulſo terrarum ſordida fundo
Tempeſtas.

Noſter ſupra Lib. I. 156. *nunc inſula fundo Vellitur.* Seneca Phoeniſſis:

Non ſi revulſo Juppiter mundo tonet.

mox bene Raphelengius *fulminis*, pro *luminis*, & *Confeſſus ſocerum*, pro *generum*. quod ſcripti meliores confirmant. HEINS. *aethere miſſo* Jun. *aequore ſummo* Voſſ. *miſſus* Oxon. forte, *ſciſſo*.

229. *Luminis alas*] Falluntur turpiſſime, qui ſic hunc locum contra veterum librorum fidem, in quibus *fulminis* continetur, deformant. Val. Flacc. II. 97. *horrifici formatis fulminis alis.* DELR. *fulminis* vetus lectio. hactenus *luminis*. perperam, ut patet ex aliis auctoribus, & nummis antiquis, ubi fulmen alatum. CLAVER. ita *fulminis alas* dixit Valer. Flacc. Lib. II. 97.

230. *Generum*] Id malui ex V. cod. quam, *ſocerum*.

Intonat, & teſtes firmant connubia flammae.
Invitae ceſſere Deae. conpeſcuit arcum
Cum gemitu, taleſque dedit Latonia voces:
Sis memor, ô, longúmque vale. reverentia patris
Obſtitit auxilio. nec nos defendere contra
Poſſumus. imperio vinci majore fatemur.
In te conjurat genitor, populoque ſilenti
Traderis, heu cupidas non adſpectura ſorores,
Aequalemque chorum. quae te Fortuna ſupernis
Abſtulit, & tanto damnavit ſidera luctu?

Jam

rum. nec alia ratione Venus *confeſſa Deam* apud Virgil. quam quod mortales viſus induerat. ſed hic non ſe videndum praebuit Juppiter. Claver. *ſocerum* Ald.

Nimbis Hymenaeus biulcis] Mirum eſt Hymenaeum intonare, & Jovis τοῦ βροντῶντος officio fungi. quare *Hymenaeon* legendum puto, ut ad Jovem referatur. *Hymenaeon intonare*, ut *tonare omina*, & ſimilia, de quibus Conſ. Olybr. 208. dictum. Apulejus Met. iv. *Domus tota lauris obſita, taedis lucida, conſtrepebat Hymenaeum.* Heſychius: Ὑμέναιος, γάμος, ᾠδὴ ἐπιγάμιος. nihil frequentius apud Poëtas occurrit hac Hymenaei ſignificatione. *perſonare Hymenaeon* Statius Genethliaco Lucani Lib. ii. Silv. vii. 87.

Et veſtros Hymenaeon ante poſtes
Feſtis cantibus ipſa perſonabo.

canere Hymenaeon Naſo xii. Met. 215.

Ecce canunt Hymenaeon, & ignibus atria fumant.

Seneca Troadibus:

Tritonum ab alto cecinit Hymenaeum chorus.

Heins. vide Epith. Pall. 30. Reineſ. ad Daum. Epiſt. xxxiii. vulgatam ſervat & explicat: Hymenaeus, probato per fulmen a Jove conjugio, ſonatur a nimbis, & firmatur conjugium flammis. Burm.

231. *Teſtes flammae*] Ignis jugalis Statii deſignatur. Ovidius:

Cum faciunt juſtos ignis & unda viros.

Claver. Quia nuptiae non fiebant, niſi aquam & ignem in limine conjunxiſſet. Naſo ii. de Arte,

Quos faciunt juſtos ignis & unda viros.

Serv. ad iv. Aen. 167. *Fulſere ignes & conſcius aether Connubii.* Valer. Flacc. Argon. viii. 245. *ignem Pollux undamque jugalem Praetulit.* de nuptiis Medeae & Jaſonis. de Stellae & Violantillae nuptiis Statius Lib. i. Silv. 2. princ. hinc *aqua & ignis comites Veneris* ex Varrone Lib. iv. de Ling. Lat. Turneb. Lib. xx. cap. 26. & apud Ict. in l. 66. ff. de Donat. inter vir. & uxor. *excipere conjugem aqua & igni*, hoc eſt ducere. Cujac. Lib. xi. Obſ. cap. 11. rationes varias pete ex Plutarch. Probl. cap. 1. Dempst. *triſtes firmant* Oxon.

232. *Invitae*] *attonitae* Jun.

234. *Sis memor o*] *Sisque memor longumque* Jun.

236. *Majore*] Hic plane comperio θεοῦ βίαν, quae major quam cui reſiſti poſſit. quin etiam locus Columellae hunc raptum ſatis (licet alia de re) repraeſentat: *Coeli vis major aut praedonis inceſſit.* ſic Juppiter caeli vice, Pluto vice praedonis eſt. fuit ſane olim, poſt ludos Romuli, raptus & rapina in uſu. Propert.

Nec mea de ſterili facta rapina domo.

quaſi Cornelia a Paulo vi abducta ſit. Claver.

239. *Cupidas*] haec vetus lectio. Alii, *cupias*, nullo ſenſu. in Ciri,

Et cupidas ſecum rapiens Galatea ſorores. Claver.

239. *Aequaleſque choros*] Vetus liber, *aequalemque torum.* Delr. *Aequalemque chorum* rectius, quam *Aequaleſque choros*, libri. Ovid. iv. Faſt. 449. in hac fabula:

At chorus aequalis cumulatis flore caniſtris,
Perſephone, clamant.

ubi male nunc legitur, *cumulatae flore miniſtrae.* Heins. ita *aequalis caterva* Val. Flacc. v. 343. vi. 497. vii. 181. *aequalemque torum* Jun. Voſſ. *aequaleſque thoros* Leid. & Mediol. eadem deſcrepantia ſupra 149. Burm.

240. *Damnavit ſidera luctu*] Meus liber, *damnarunt*, ex illorum opinione, qui fata aſtris & Fortunae imputabant. Lucanus Lib. v. 204. *& adhuc dubitantibus aſtris Pompeji damnare caput.* Lib. ii. in Rufin. 240. *Hyperboreo damnatam ſidere Thylem* dixit. & contra Lib. i. in Rufin. 142.

Heu neſcis, quid fata tibi, quid ſidera donent,
Quid fortuna paret.

mox, *pharetras*, non *pharetram*, ſcripti. Heins.

243. *Sae-*

Jam neque Partheniis innectere retia luſtris,
Nec pharetram geſtare libet. ſecurus ubique
Spumet aper, ſaevumque fremant inpune leones.
Te juga Taygeti, poſito te Maenala flebunt
Venatu, maeſtoque diu lugebere Cyntho.
Delphica quin etiam fratris delubra tacebunt.
 Interea volucri fertur Proſerpina curru,
Caeſariem diffuſa Noto, planctuque lacertos
Verberat, & queſtus ad nubila rumpit inanes.
 Cur non torſiſti manibus fabricata Cyclopum
In nos tela, pater? ſic me crudelibus umbris
Tradere, ſic toto placuit depellere mundo?
Nullane te flectit pietas? nihilumne paternae
Mentis ineſt? tantas quo crimine movimus iras?
Non ego, quum rapido ſaeviret Phlegra tumultu,

Signa

243. *Saevique fremant leones*] *ſaevumque* Moreti liber. optime. ſupra Lib. I. 285.

Stabant ante fores juncti, ſaevumque fremebant.

plura diximus Conſ. Olybr. 119. habuimus jam ante hoc libro ex potioribus membranis, *Praeſagum cecinere fores.* HEINS. *ſaevique premant* Leid.

246. *Delphica quin* &c.] Oraculorum defectum inſinuat, quem Chriſto nato accidiſſe Eccleſiaſtici ſcriptores produnt, nec ipſe impietatis magiſter Symmachus negare audet Lib. IV. Ep. 33. victus nempe a Prudent. Apotheoſi, ex quo

——— *hominis Deus induit artus,*
Delphica damnatis tacuerunt ſortibus antra,
Non tripodes cortina tegit &c.

Sane ſub Nerone ſiluiſſe oracula habes ex Lucan. Lib. V. princ.

——— *multosque obducta per annos*
Delphica fatidici reſerat penetralia Phoebi.

Nec omiſerim ex Euſebio id ultimum oraculorum cenſeri:

Me puer Hebraeus divos Deus ipſe gubernans
Cedere ſede jubet, triſtemque redire ſub orcum. DEMPST.

Delubra tacebunt] *ſilebunt* primus Vaticanus. HEINS.

247. *Curru*] *curſu* Oxon.

249. *Queſtus ad nubila fundit inanes*] Vetus liber, *rumpit.* DELR. Tres, *tendit*, unus, *tollit.* plerique omnes, *rumpit.* idque vere, id eſt, effundit. Maro Lib. IV. Aen. 553.

Tantos illa ſuo rumpebat pectore queſtus.

Valer. Flacc. Lib. I. 508. *meritos fas & mihi rumpere queſtus.* Lib. IV. 42.

Tum lacrimis, tum voce ſequi, tum rumpere queſtus.

Virgilius tamen in Ciri:

Has adeo voces, atque haec lamenta per auras
Fluctibus in mediis queſtu volvebat inani.

HEINS. *per nubila* Mediol. *per nubila condit*, ſed pro varia lectione *fundit* Leid. *planctus profert ad nubila inanes* Voſſ. ſed *rumpit* verum eſt. ita Ovid. I. Art. 539. *rupitque noviſſima verba.* ita *rumpere gemitum ad ſidera* Silius IV. 458. *rumpere voces* noſter Bel. Gild. 235. & paſſim alii. vid. ad Virg. II. Aen. 129. BURM.

250. *Manibus fabricata Cyclopum*] Ex Ovid. I. Met. 259.

Tela reponuntur manibus fabricata Cyclopum.

vid. Lib. I. 237. mox, pro *ſic me*, *ſic nos* Oxon. *Tela pater ſic me placuit cr.* Voſſ. *crudeliter* Jun. *umbris condere* Oxon. BURM.

251. *Crudelibus umbris Tradere*] Puteaneus, *Credere.* quod elegantius, ut dictum alibi. unus etiam Petav. *defendere mundo*, pro *depellere*, venuſte. quod monui Lib. III. in Stilich. 169. mox, *nihilumne paternae Mentis*, pro *nullumne* tres noſtri, quod ex ſuo codice Claverius jam occupavit. HEINS.

252. *Mundo*] MS. Giſelini, *coelo.* DELR. *licuit depellere mundo* Mediol.

253. *Nihilumne*] Sic vet. lib. alii, *nullum*, non bene. CLAVER. *nullumve* Mediol. Oxon. & ed. Parm. *nullumne* Leid. ed. Vicet. Junt. Ald. Mingr. & aliae.

255. *Non ego, quum rapido*] Lego, *rabido.* ſic *rabidi clamores*, *rabida bella* & ſimilia. HEINS. *Non ego te contra quateret cum Phlegra tumultus*, unus Hein-

Signa Deis adverſa tuli: non robore noſtro
Oſſa pruinoſum vexit glacialis Olympum.
Quod conata nefas, aut cujus conſcia noxae
Exſul ad inmanes Erebi detrudor hiatus?
O fortunatas, alii quaſcumque tulerunt
Raptores! ſaltem communi Sole fruuntur.
Sed mihi virginitas pariter coelumque negatur:
Eripitur cum luce pudor: terrisque relictis
Servitum Stygio ducor captiva tyranno.
O male dilecti flores, deſpectaque matris
Conſilia, o Veneris deprenſae ſerius artes!
Mater io, ſeu te Phrygiis in vallibus Idae
Mygdonio buxus circumſonat horrida cantu,
Seu tu ſanguineis ululantia Dindyma Gallis
Incolis, & ſtrictos Curetum reſpicis enſes,
Exitio ſuccurre meo: conpeſce furentem:
Conprime ferales torvi praedonis habenas.

Ta-

Heinſii, Leid. Mediol. & edd. Vicet. Parrhaſ. & Parm. niſi quod, *tumultu*. de *rabido* vide 1. Stilich. 188. Bell. Get. 520. color ductus ex Virgil. 17. Aen. 425. BURM.

256. *Non robore*] *nec* multi. mox, *glacialis vexit* Oxon.

258. *Cujus conſcia noxae*] Sic duo Vaticani & quinque alii, cujus gloſſema eſt τὸ *culpae*, quod in vulgatis libris exſtat. Seneca Phoeniſſis:

Non video noxae conſcium noſtrae diem.

HEINS. *cujus noxia noxae* Voſſ. & Leid. *noxa* idem quod crimen, culpa. Ovid. Ep. VII. 106.

Invidiam noxae detrahit ille meae.

1. Met. 214. *quantum noxae ſit ubique repertum*. BURM.

260. *Alii*] *alias* Leid. Oxon. & tunc legendum, *quoſcumque*. ut in Leid. deinde *luce fruuntur* Jun. Voſſ. Med. & unus Heinſ. *luce fruentes* Leid.

262. *Coelumque negatur*] Malo, *negantur*. HEINS.

263. *Eripitur cum luce pudor*] Vulgo, *ſole*. quod ferri non poteſt, quia praeceſſerat, *communi ſole fruuntur*. ubi *communi* dixerat, quia alius apud Inferos ſol. Virgil. VI. Aen. 641. *ſolemque ſuum, ſua ſidera norunt*. noſter paulo poſt vs. 284.

—— lumenque videbis
Purius, Elyſiumque magis mirabere ſolem.

quomodo legendum & libri veteres & ratio poſtulant, non *Elyſios campos*. Vetus Epitaphium in Catalectis Pithoei (Lib. III. p. 135.)

Numina nunc inferna, precor, Patri date lucos,
Queis eſt purpureus perpetuusque dies.

Pindarus od. II. Olymp. 109. de inferis:

Ἴσοις δὲ νύκτεσσιν αἰεὶ
Ἴσα δ' ἐν ἁμέραις ἅλι-
-ον ἔχοντες ἀπονέστερον,
Ἐσλοὶ νέμονται βίοτον.

HEINS. Valer. Flacc. 1. 843.

—— donec ſilvas & amoena piorum
Deveniant, campoſque, ubi Sol, totumque per annum
Durat aprica dies.

264. *Infelix Stygio*] Unus MS. *Servitum*, alter *Servitium*. auget παιδοποίησ, non, inquit, uxor aut pellex, ſed vile aliquod & quaſi de lapide emtum mancipium futura ducor. *Servitium* Ciceroni, Salluſtio, Livio nota vox eſt. DELR. Haec epitheti (ſi fas) geminatio uſitata eſt Horatio & Virgilio, tamen Scaliger minus probat, at *ſupplices miſeros* habet Albius. ſed verius eſt *captiva* ſubſtantivum, niſi me animus fallit. Alii, *Servitium* & *Servitum*, quod non reperi in MS. CLAVER. *Servitum ducor* Aldus & membranae propemodum omnes, niſi quod in nonnullis, *Servitium*, corrupte. vulgati, *Infelix ducor*. Virgil. II. Aen. 786. *Grajis ſervitum matribus ibo*. Silius Lib. XVII. 196. *potui traducere captam Servitum gentem*. HEINS. Silius Lib. II. 570. *Sidoniis famulatum matribus actae*. *ſervitium* pro ſervo dixit & 1. in Eutr. 43. & 150. BURM.

270. *Deſpicis enſes*] Sic quidam excuſi, alii, *deſeris*, nonnulli, *exſeris*. duo veteres libri, tot enim, nec amplius, ope, hunc Poëtam emendavi, *reſpicis*. DELR. *Deſeris* Mediol. Leid. & edd. Vicet. Parm. *deſpicis* Dan. Heinſius ad Silium Ital. III. 348. *reſpicis* Aldus. mox pro *Exitio*, *Exilio* Jun. & pro *praedonis*, *raptoris* Idem.

273. *Fle-*

Talibus ille ferox dictis fletuque decoro
Vincitur, & primi ſuſpiria ſentit amoris.
Tunc ferrugineo lacrimas detergit amictu,
Et placida maeſtum ſolatur voce dolorem:
Deſine funeſtis animum, Proſerpina, curis,
Et vano vexare metu. majora dabuntur
Sceptra, nec indigni taedas patiere mariti.
Ille ego Saturni proles, cui machina rerum
Servit, & inmenſum tendit per inane poteſtas.
Amiſſum ne crede diem. ſunt altera nobis
Sidera, ſunt orbes alii: lumenque videbis
Purius, Elyſiumque magis mirabere ſolem,
Cultoreſque pios. illic pretioſior aetas,
Aurea progenies habitant: ſemperque tenemus,
Quod Superi meruere ſemel. nec mollia deſunt
Prata tibi. Zephyris illic melioribus halant
Perpetui flores, quos nec tua protulit Henna.

273. *Fletuque decoro*] *planctuque* Voſſ. & ſecundus Vatic. ut ſupra 248. *planctuque lacertos verberat*. HEINS.

274. *Sentit*] *ſenſit* Jun. Oxon. Voſſ. duo, unus Heinſii.

275. *Lacrimas*] Hic Plutonem flere demiror. ſed hae ſunt quaſi lacrimae, ut Juriſperitus aliquis dicat. Ovidius praeclare: *Dixit: & ut lacrimae, neque enim lacrimare Deorum eſt, Decidit in tepidos lucida gutta ſinus*. CLAVER. pro *detexit*, *detergit* ſcripti. mox *timorem* pro *dolorem* Moreti codex. *pudorem* primus Vatic. HEINS. vide infra vs. 323. *detexit* quosdam legere patet ex Parrhaſ. & ita edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Colin. *deterſit* editiones priores. male autem Claverius lacrimas Plutonis explicat, cum ille Proſerpinae lacrimas veſte ſua detergat. BURM.

278. *Vano*] Voſſ. & Jun. mox, *patiare* Voſſ.

280. *Ille ego*] *Nempe ego* Oxon. duo. *Illa* unus Heinſii. *Nata ego* Jun. *machina mundi* Voſſ. Oxon.

282. *Amiſſum*] In his verſibus amoenitatem ſingularem notat Scaliger, quam ſane Virgilio partim acceptam ferimus. CLAVER. Ex Statio haec partim ſumta, qui Libro VIII. 46. *amiſſumque odiſſe diem*. & vs. 47. *Stygium coelum* Lib. V. Silv. III. BURM.

283. *Orbes alii*] *ignes alii* Jun. Oxon. quod ex Gloſſa, quae *orbes* ſtellas & ſidera explicat. in Leidenſi planetas exponebat interpres. *limenque* Mediol.

285. *Purius*] *Clarius* Jun. Voſſ. vide ad Valer. Flacc. I. 844. & ad Petron. CXX. ſupra ad vs. 263. *mirabile* Voſſ. *Elyſiumque magis m. ſolem* Ald.

Elyſiosque magis mirabere campos] Sic hactenus a cunctis lectum fuit, neque ego quidquam immutavi, quia ſubjungit, *cultoresque pios*. & videri poſſit ad illa Maronis reſpexiſſe, *Quamvis Elyſios miretur Graecia campos*. Verum ne ipſa quidem v. l. lectio inepta eſt, *Elyſiumque magis mirabere Solem*. dixit enim Virgilius Lib. VI. 640. *Largior hic* (apud inferos) *campos, aether, & lumine veſtit Purpureo, Solemque ſuum, ſua ſidera norunt*. DELR.

286. *Aurea progenies habitat*] *habitant* prim. Vatic. bene. HEINS.

287. *Meruere*] *tenuere* Jun. duo, Voſſ. Leid. Mediol. & Pulm. MS.

Nec mollia deſunt Prata tibi] Lege, *deerunt* vel ſine ſcriptis. Virgil. II. Georg. 199.

Non liquidi gregibus fontes, non gramina deerunt.

ſic optimus Mediceus. vulgo pari modo peccatur, ut & apud Lucanum Lib. I. 349.

Omnia dat, qui juſta negat, nec numina deerunt.

ita enim duo codices ex praeſtantioribus, quos vidi. neque aliter ſcribendum apud Statium V. Theb. 109.

Inveni, promitto viam, nec numina deerunt,
Qua renovanda Venus.

ubi pari modo peccatur. Valer. Flacc. Lib. VII. 68. *nec ſemina deerunt Quae prius ipſe dabam.* rurſus Maro VII. An. 261.

——— non vobis rege Latino
Divitis uber agri Trojaeve opulentia deerit. HEINS.

289. *Quos nec tua protulit Henna*] Sic Bononienſis liber. quod & in ſuis videtur inveniſſe Parrhaſius. dictum ſupra. HEINS. *Quos non* Jun.

Eſt etiam lucis arbor praedives opacis,
Fulgentes viridi ramos curvata metallo.
Haec tibi ſacra datur. fortunatumque tenebis
Autumnum, & fulvis ſemper ditabere pomis.
Parva loquor. quidquid liquidus conplectitur aër,
Quidquid alit tellus, quidquid ſalis aequora verrunt,
Quod fluvii volvunt, quod nutrivere paludes,
Cuncta tuis pariter cedent animalia regnis,
Lunari ſubjecta globo; qui ſeptimus auras
Ambit, & aeternis mortalia ſeparat aſtris.
Sub tua purpurei venient veſtigia reges
Depoſito luxu, turba cum paupere mixti.
Omnia mors aequat. tu damnatura nocentes:
Tu requiem latura piis: te judice ſontes
Inproba cogentur vitae conmiſſa fateri.
Accipe Lethaeo famulas cum gurgite Parcas.
Sit fatum, quodcumque voles. Haec fatus ovantes

Ex-

290. *Arbor*] Sacer eſt ramus aureus Proſerpinae, quod avaritia in infernum ducat. Servius ad illud VI. Aen. 148. *petit ferri Proſerpina munus.* ſeu, *quod ſapientia mortem ipſosque manes vincat*, ideo Aeneas ad ſapientiſſimam Dearum Proſerpinam penetravit hoc duce. Plato in Cratylo. DEMPST.

Praedives opacis] *amoenis* ſec. Vatic. Iſingr. *Averni.* lego, *Avernis.* Virg. VI. Aen. 117.

——— nec te
Nequidquam lucis Hecate praefecit Avernis.

& v. 564.

Sed me cum lucis Hecate praefecit Avernis.

ſilius Lib. VI. 154.

Lethalem ripam & lucos habitabat Avernos.

ſic & *tenebrae Avernae* Silio XV. 76. *valles Avernae*, & ſimilia paſſim apud Poëtas. *Averna Juno* eidem Silio Lib. XIII. 601. apud Virgil. Georg. IV. 493. ex optimis membranis, *terque fragor ſtagnis auditus Avernis.* ubi *Averni* perperam eſt in vulgatis. *Averna loca* bis terve apud Lucretium Libro VI. occurrunt. HEINS. *Avernae valles* Ovid. X. Met. 51. *freta Averna* Virgil. I. Georg. I. 64. *palus Averna* Val. Flacc. VI. 158. blandius tamen puto, *opacis*, vel *amoenis*, & *Averni* ex gloſſa natum. BURM.

291. *Fulgentes viridi*] *Gradivo* prim. Vatic. nil muta. *viride metallum* ramum aureum vocat. ſic Lib. I. 183. in veteri codice Moreti:

——— pingunt maculoſa virentes
Terga notae, rutilum ſquamis intervires aurum.

HEINS. vide Bartholin. de Luce Anim. pag. 14. *viridi ramo* ed. pr. Barthii.

292. *Tenebis*] *videbis* Jun. *tenemus* Oxon.

293. *Ditabere pomis*] Junianus, *dotabere.* ſic Lib. I. in Eutr. 91. *juvenum flammis Ephyrea Laïs Et gemino dotata mari.* quomodo vetus liber. IV. Conſ. Hon. 647. *veniet nurus omnibus arvis Et toto dotata mari.* Laude Serenae v. 43.

Seque minus jactet Libycis dotata tropheeis.

Nuptiis Honorii Aug. 281. *toto pariter dotabere mundo.* HEINS. Semel tantum dotatur conjux, non ſemper. quare *ditabere* praeferrem. BURM.

295. *Salis aequora*] Sic habet vetus codex, quod vena Maronis dignum eſt. Aen. III.

Et ſalis Auſonii luſtrandum navibus aequor.

alias legitur, *maris.* CLAVER. Claverii codex, *ſalis*, non *maris.* HEINS.

Verrunt] MS. *vertunt.* DELR. *verrit* Voſſ.

297. *Animalia regnis*] *animantia* Junianus. HEINS.

298. *Globo*] *polo* Voſſ.

300. *Veſtigia reges*] *faſtigia* Barthius. ſed *veſtigia* pro pedibus poſuit. Ep. ad Seren. 36.

Sub pedibus regitur terra fretumque tuis.

ubi vide quae noto. HEINS. vide I. in Eutrop. 175.

301. *Cum paupere*] *non paupere* Voſſ. *mixtim* Oxon.

305. *Gurgite*] *judice* Oxon. *ſub judice*, & in margine *gurgite*, Leid. cum gloſſa, *quae occluduntur in Lethea palude.*

306. *Sit fatum quodcumque velis*] Unus MS. *Sitque*

Exhortatur equos, & Taenara mitior intrat.
Conveniunt animae, quantas truculentior Auſter
Decutit arboribus frondes, aut nubibus imbres
Conligit, aut frangit fluctus, aut torquet arenas.
Cunctaque praecipiti ſtipantur ſecula curſu
Inſignem viſura nurum. mox ipſe ſerenus
Ingreditur, facili paſſus molleſcere riſu,
Diſſimilisque ſui. dominis intrantibus ingens
Adſurgit Phlegethon. flagrantibus hiſpida rivis
Barba madet, totoque fluunt incendia vultu.
Occurrunt properi lecta de plebe miniſtri.

Pars

que ratum q. voles. Alter, *Sit factum q. voles.* DELR. *Factum* vetus liber & Mirandulae excerpta. nam apud Deos dictum ac factum ejusdem momenti eſt. Servius in iſtud Jovis ad Junonem, *Do quod vis, bene praeſenti viſus eſt*, inquit, *nam promiſſio numinis pro facto eſt.* Alii, *fatum*, vel, *Sitque ratum*, quibus ſua non deeſt ratio. CLAVER. *Sit fatum, quodcumque voles*, ut in illo Lucani Lib. V. 92.

Sive canit fatum, ſeu, quod jubet ille, canendo
Fit fatum.

duo ſcripti, *Sitque ratum*, etiam non male. Claverius & quatuor e noſtris, *Sit factum.* Forte, *ſanctum*, vel *pactum.* nam *fata* paulo poſt ſequuntur. ita Lib. III. 65. *hoc ſanctum*, ubi & codices, *pactum. voles* etiam, non *velis*, ſcripti. Forte, *Sitque ratum, quodcumque voves.* HEINS.

306. *Haec fatus*] *Sic fatus* Jun. Voſſ. duo. *hoc* Mediol.

307. *Taenara*] *Tartara* plurimi ſcripti. vid. Lib. I. 2. & Ovid. IV. Faſt. 612. *exhortatur equos* ex Ovid. V. Met. 403. eſt deſumtum. *mitius inſtruit* Jun.

308. *Truculentior*] *violentior* plerique ſcripti & ed. Ald. ita *violentus Corus* II. in Eutr. 5. contra Ovidius Ep. XI. 9. *multoque ſuis truculentior Euris.* parum refert. *quamvis violentior* Voſſ. BURM.

309. *Decutit*] Haec comparatio vel auctore Scaligero fluxit ex VI. Aen. 309. ubi,

Quam multa in ſilvis autumni frigore primo
Lapſa cadunt folia.

CLAVER. *diſcutit* Jun. Voſſ. *Arboribus frondes decutit cum nubibus imbres* Leid.

311. *Stipantur Tartara curſu*] *ſaecula* Aldus & plerique ſcripti. Gloſſa Oxon. *ſecula, animas omnium ſeculorum* interpretatur, & recte. Statius Theb. XI. 592. ſimiliter de inferis:

Creſcat opus, totisque exſpectent ſecula ripis.

Prudent. Pſychom.

——— *Nobis ditiſſima Tartara debent*
Quos retinent populos, quod volvunt ſecula noſtrum eſt.

optime haec interpretatur Silius Lib. XIII. 438. & ſeqq. & 527. noſter Lib. II. in Rufin. 473.

Huc poſt emeritam mortalia ſecula vitam
Deveniunt.

Cicero Somnio Scipionis: *Ille vere vertens annus appellari poteſt, in quo vix dicere audeo, quam multa ſecula hominum teneantur.* paulo ante *Taenara* pro *Tartara* bene cum ſcriptis Raphelengius. HEINS. ſic *virûm ſecula* Virg. II. Georg. 295. vid. Barth. ad Stat. XI. Theb. 592. pro *ſtipantur* in Mediol. *ſuperantur.* mox *viſura virum* idem. in Leidenſi erat gloſſa *ſpoliantur*, quod *ſtipantur* vix convenit. BURM.

312. *Ipſe*] *ille* Jun.

313. *Facile*] Forte, *faciem paſſus molleſcere riſu.* nam *ſe* ſubintelligere cum Barthio durius. & de vultu agi docent ſequentia *Diſſimilisque ſui.* quod ex Ovidio XI. Met. 274. vide ad Albinov. Eleg. in Druſ. 87. ſupra Lib. I. 82. *dirae inclementiam formae* ipſi dederat. BURM.

314. *Intrantibus*] Manu exaratus liber, *venientibus.* DELR. vid. ſupr. 307. & II. in Rufin. 457. *facilis dominis* Mediol. ſuperfluo & ex proximo verſu repetito vocabulo. mox, *barba madent* idem.

315. *Adſurgit*] Aſſurgere eſt honore afficere. apud Plut. in Pompejo, Sylla ei aſſurgebat. Servius in II. Georg. 98. *Aſſurgit quibus & rex ipſe Phanaeus.* Suet. Aug. LVI. Tiber. XXXI. Gell. VI. 9. Valer. III. 7. de Accio poëta Tull. II. Catill. *quis tibi intranti aſſurrexit.* Auſon. Ep. VI. *Aſſurgit Muſae noſtra Camoena tuae.* noſter de laud. Stilich. Lib. III. princ. *viſoque aſſurgere ſemper pulvere.* DEMPST.

316. *Totoque*] *tantoque* Jun. Heinſiius, *toſto.* vid. II. de laud. Stilich. 460. *tetro* Barthol. de Luc. Anim. pag. 77. BURM.

317. *Occurrunt properi*] Non *propere* libri. HEINS. *concurrunt* Jun. vide ad Ovid. III. Amor. VI. 2.

Lecta de pube] vetus liber, *lecti.* DELR. *laeta* Jun. *lecti* Mediol.

318. *Re-*

Pars altos revocant currus, freniſque ſolutis
Vertunt emeritos ad paſcua nota jugales.
Pars aulaea tenent. alii praetexere ramis
Limina, & in thalamum cultas extollere veſtes.
Reginam caſto cinxerunt agmine matres
Elyſiae, teneroque levant ſermone timores,
Et ſparſos religant crines, & vultibus addunt
Flammea, ſollicitum praevelatura pudorem.
Pallida laetatur regio, genteſque ſepultae
Luxuriant, epuliſque vacant genialibus umbrae.
Grata coronati peragunt convivia manes.
Rumpunt inſoliti tenebroſa ſilentia cantus.
Sedantur gemitus. Erebi ſe ſponte relaxat

Squa-

318. *Revocant*] *revocat* Jun. Voſſ. Oxon. *revocant altos* Jun. alt. ſed quid eſt *revocare currus*? quod deberet notare currentes a curſu retrahere. Parrhaſius explicat, loco reſtituunt, aut reducunt. hoc certe deberet ſignificare. forte ſcripſerit, *removent*, id eſt, e medio movent, ad ſtabula trahunt. ſic *revocare* & *removere* confuſa apud Ovid. Epiſt. XIII. 49. BURM.

320. *Ramis*] Statius, *obtendunt limina ramis.* vide Lucianum & Palladii Epith. CLAVER.

321. *Limina, & in thalamum*] Vulgo, *thalamis.* ſec. Vatic. *thalamos.* non male. HEINS. *thalamos* etiam Voſſ. *thalamum* Ald. *extendere* MS. Pulm. quod eſſet pro ſternere veſtibus thalamum.

322. *Cinxerunt agmine*] Victoris liber, *cinxerunt ordine.* Solemnem nubentium morem reſpicit, cujus nec Papinius oblitus fuit, dum in Thebaide nuptias Polynicis & Tydei deſcribit: *caſta matres cinxêre corona Argolicae.* quare crediderim perperam in meo MS. haberi, *conſervant.* DELR. *circumdant* Jun. alter. *duxerunt* Mediol. & Leid. *undique matres* Jun. prior. an in illo *conſervant*, latet, *conſtipant?* ſed *cinxerunt* placet ſatis. Epith. Hon. 171. *nudae Venerem cinxere catervae.* vid. Parrhaſ. *agmine* vero & *ordine* confuderunt etiam Conſ. VI. Hon. 633. vide ad illa Ovid. Ep. XVI. 183.

Occurrent denſo tibi Troades agmine matres. BURM.

323. *Doloris*] Ita vetus codex, forte pro *dolores.* At *levare doloris* defendi poteſt. Virgil. etiam dixit, ut Claudianus noſter, *laetus laborum.* ſed magis ad rem dixit Horatius Graeca ratione: *abſtineto irarum*, & *deſine querelarum.* & Apulejus, *recreabar animi.* ſi tamen mavis *dolores*, nil repugno. Statius, *Exhauſtus ſermone dolor.* CLAVER. *teneroque levant ſermone timorem* Moreti liber. primus Vatic. cum aliis pleriſque, *tenero timores.* nonnulli cum Iſingrino, *teneros timores.* vulgo, *teneros dolores.* ex illis Statii haec adumbrata Theb. II. 227.

——— *caſtae matres cinxere corona*
Argolides: pars virginibus circum undique fuſae
Foedera conciliant nova, ſolanturque timorem.

Ovid. X. Met. 466.

Accipit obſcoeno genitor ſua viſcera lecto,
Virgineoſque metus levat, hortaturque timentem.

Noſter ſupra 276. ut idem Moreti codex: *Et placida moeſtum ſolatur voce timorem.* Iſingrinianum illud, *teneros dolores* non diſplicet. pari modo apud Statium habes Theb. II. de Polynice: *tenerumque dolorem Conjugis amplexu ſolatur.* HEINS. *teneros dolores* Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Colin. vide ad Ovid. IX. Met. 305. *tener ſermo* dictus, ut *tener cantus* Lib. I. 245. *timores* etiam in MSS. Lib. III. 69. BURM.

324. *Religant*] *relegunt* Oxon. *relevant* Mediol.

325. *Flammea*] Ne a quoquam prius nupta conſpiceretur, quam a marito, velato capite ad eum ducebatur. Ovid. III. Faſt. *Anna tegens vultus, ut nova nupta, ſuos.* velamen hoc flammeum Martial. XII. 79. XII. 42. Suet. Neron. XXVII. Iſidor. IX. 8. Catul. Epith. *Flammeum videor videre.* Noſter Epith. Hon. Feſcen. 102. *Jam produnt lacrimas flammea ſimplices.* gemmis ornabatur. Idem I. de laud. Stilich. 83. *gravibus ſubnectens flammea gemmis.* color ei luteus. Lucan. II. 361. *Lutea demiſſos velarunt flammea vultus.* a lutea herba, quam Graeci *iſatidem*, Latini *glaſtum* vocant. Plin. XXI. 8. DEMPST.

Praevelatura pudorem] *praevellatura* ed. Vicet. & Parm. *praevallatura* Florent. S. Marci. HEINS. vid. II. in Rufin. 465.

330. *Sedantur*] *ſed dantur* Voſſ. *Sedantur planctus* Oxon. *gemitus Erebi. ſe* &c. ita diſtinguunt Voſſ. Leid. & edd. Junt. Ald. & plures aliae. mox pro *aeternam*,

Squalor, & aeternam patitur rareſcere noctem:
Urna nec incertas verſat Minoïa ſortes:
Verbera nulla ſonant, nulloque frementia luctu
Inpia dilatis reſpirant Tartara poenis.
Non rota ſuſpenſum praeceps Ixiona torquet:
Non aqua Tantaleis ſubducitur invida labris.
(Solvitur Ixion, invenit Tantalus undas.)
Et Tityos tandem ſpatioſos erigit artus:
Squalentisque novem detexit jugera campi:
Tantus erat. laterisque piger ſulcator opaci
Invitus trahitur laſſo de pectore vultur,
Abreptasque dolet jam non ſibi creſcere fibras.
Oblitae ſcelerum, formidatique furoris,
Eumenides cratera parant, & vina feroci
Crine bibunt: flexisque minis jam lene canentes
Extendunt ſocios ad pocula plena ceraſtas,
Ac feſtas alio ſuccendunt lumine taedas.

Tunc

nam, *infernam* Voſſ. quae variatas & apud Lucan. VI. 781.

331. *Rareſcere*] Alias, *clareſcere.* ſed apud Maronem, *Rareſcunt plauſtra Pelori.* & alibi, *Crebeſcunt optatae aurae.* CLAVER. *roreſcere* edit. pr. Barthii, ſed vitioſe.

332. *Urna Minoia*] In judiciis uſus urnae frequens, in quam nomina citandorum conjiciebantur. noſter Lib. II. in Rufin. fine: *nigrique trahunt ad judicis urnam.* Horat. III. od. I. Stat. II. Silv. fine. Senec. Herc. Fur. Act. III. Sc. II.

Judicia trepidis fera ſortitur reis.

Serv. ad VI. Aen. *ſortiri judicem.* Plin. in Praefat. operis ſui. l. *Judaei* C. de Judaeis. l. *denuntiaſſe* ff. de Adult. l. *quoties* §. ult. C. de Privil. Schol. Lib. XII. qui ritus ab Athenienſibus fluxit, ob idque reprehenſus Solon apud Ariſtot. Lib. II. Polit. cap. X. DEMPST.

333. *frementia*] *trementia* Jun.

335. *Non rota*] *Nec rota* Voſſ. & Mediol. qui mox, *nec aqua.*

336. *Tantalicis*] Unus MSS. *Tantaleis.* DELR.

337. *Solvitur Ixion*] Verſus hic ex duobus ſuperioribus conflatus, ac proinde vel invitis libris expungendus eſt. quod eruditos interpretes fugiſſe miror. *Tantaleis* pro *Tantalicis* paulo ante legendum. ſic Poëtae. Virgilius in Culice:

Hic & Tantalei generis decus altus Atrides.

Statius Theb. I. 279. *Tantaleis conſidere tectis.* ubi *conſiſtere* perperam nunc legitur. Idem Lib. XI. *funera menſae Tantaleae.* Propert. II. El. I.

Tantalea poterit radere poma manu.

ita omnino ſcribendum, non *tradere.* ſic & *radere littus*, *radere metam*, & ſimilia. HEINS. *dumida labris* Voſſ. Heinſius legebat, *uvida.*

338. *Et Tityus*] *Tityos* duo. bene. HEINS. *Tityon* Voſſ. *ſpatioſus* Voſſ. *exigit artus* Oxon.

340. *Laterisque*] *lacerique* Voſſ. mox, *laſſo de corpore* Jun. *lapſo* Voſſ. *laxo* unus Heinſii.

342. *Abreptasque fibras*] Malim, *Abruptasque.* ut apud Statium in Silvis: *abruptis debile venis Vulnus hiat.* HEINS. *arreptasque* plurimi ſcripti. *directasque d. non jam* Voſſ. an *direptas*?

343. *Formidatique furoris*] *formidandique* Exc. Putean. cum duobus Vaticanis & Bartholiniano. & mox, *laeta canentes*, non *lene*, unus Petav. HEINS. *ſceleris* MS. Pulm. *formidataeque* Jun. *timoris* Voſſ. *doloris* Voſſ. alter. *formidandique timoris* Leid. & Mediol.

345. *Crine*] *Carne* Voſſ. mox pro *ſocios*, *ſocias* Jun. Voſſ. & Mediol. ita apud Lucan. VI. 679. quidam codices *Libycae ceraſtae.*

347. *Ac feſtas*] *fauſtas* olim correxerat Heinſius, ſed mutavit ſententiam. vid. Epith. Hon. 196. & ſupra Lib. I. 40. *At feſtas* Oxon. Voſſ. duo, Leid. & Mediol. *Et* Jun. *aliae* multi ſcripti & Mediol. *flammas* etiam Voſſ. *alio*, non infernali & infauſto, ut ſolent. BURM.

348. *Pa-*

Tunc & peſtiferi pacatum flumen Averni
Innocuae tranſiſtis aves, flatumque repreſſit
Amſanctus: fixo tacuit torrente vorago.
Tunc Acheronteos mutato gurgite fontes
Lacte novo tumuiſſe ferunt, ederiſque virentem
Cocyton dulci perhibent undaſſe Lyaeo.
Stamina nec rumpit Lacheſis, nec turbida ſacris
Obſtrepitant lamenta choris. mors nulla vagatur
In terris, nullaeque rogum planxere parentes.
Navita non moritur fluctu, non cuſpide miles,
Oppida funerei pollent inmunia leti.
Inpexamque ſenex velavit arundine frontem
Portitor, & vacuos egit cum carmine remos.
Jam ſuus inferno proceſſerat Heſperus orbi.
Ducitur in thalamum virgo. ſtat pronuba juxta
Stellantes Nox picta ſinus, tangensque cubile
Omina perpetuo genitalia foedere ſancit.

365. Ex-

348. *Pacatum flumen Averni*] Sic Aldus & ſcripti, non *limen*. Apud Virgilium eadem habes, & Ariſtotelem περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων. qui tamen de avibus falſum hoc adfirmat, cum multi illic cygni inveniantur. HEINS. *fulmen* Oxon. Voſſ. *flumen* etiam Mediol. & Leid. pro varia lectione. & Junt. marg. Iſingr.

349. *Innocuae*] Eleganter. ſic Bell. Get. 12. *navis innocua*, id eſt, illaeſa. apud Tacitum *ignarus* pro ignoto. CLAVER.

tranſiſtis] *tranſitis* Voſſ. Leid. & Mediol. *fletumque* Voſſ.

350. *Amſanctus*] *Axantus* Voſſ. alter. *Acantus* Mediol. *Xanthus & fixo tacuit* Voſſ. prior. *An Xanthus* Colin. *Anxantus* Ald. Junt. *Anfractus* Parm. Gryph. & aliae. *Acantus* Leid. & pro varia lectione, *anfractus. fixo tacuit* plurimi.

353. *Undaſſe Lyaeo*] ſic ſcripti. vulgo, *ſtagnaſſe*. noſter infra Lib. III. 25. *Undaret neu ſilva favis.* parum refert. Silius Lib. I. 126.

Idaeoque lacus ſtagnantes ſanguine cerno.

ita lego. vulgo perperam, *flagrantes*. mox *ſtamina non rumpit*, pro *rupit* meliores. HEINS. *tumuiſſe Lyaeo* Jun. verſu priore pro *tumuiſſe*, *timuiſſe* Mediol. & Leid. ſed pro varia lectione *tumuiſſe*. pro *undaſſe* etiam *tumuiſſe* Jun.

355. *Obſtrepitant*] *obſtreperent* Leid. mox, pro *nullaeque*, *nullique* Oxon. duo, Jun. Leid. unus Heinſ. edd. Vicet. Parm. Parrhaſ. Ald. Junt. Gryph. Colin. pro *parentes*, *ſorores* Oxon. a m. s. pro *choris* etiam *thoris* Mediol. & *nulli regum*.

358. *Pollent*] *pallent* Jun. *immania* Leid. Mediol. & mox, *ſenes* Mediol.

359. *Impexos*] Haec ſane vetus ſcriptura, quam rejicere non potui, licet ſpecioſior ſit in altero codice, *Implexa* & *frontem*, non *impexos crines*. At Virgil. de eodem: *Canicies inculta jacet*, niſi propter nuptias quis vellit ei artificium adſtruere. CLAVER. *Impexam frontem* libri fere omnes, niſi quod in quibusdam *Implexam*, quod doctiſſimus Gronovius Diatr. Stat. cap. XVII. amplexus eſt. vulgo, *Impexos crines. impexam frontem* dixit, quomodo Virgilius Lib. VI. 300. *canitiem incultam* de eodem Charonte. cui & *impexam barbam* dedit Seneca Hercule Furente 765.

Pavidosque manes ſquallidus vectat ſenex.
Impexa pendet barba.

HEINS. *canitiem impexam* dixit & Statius Lib. III. 138.

360. *Egit*] *vexit* Voſſ. credo pro *duxit*, ut exponit Gloſſa Leidenſis codicis. mox pro *proceſſerat*, *praeceſſerat* Jun. duo.

361. *Heſperus*] Noctu tantum nuptae olim ducebantur ad maritum. hinc poëtarum in Epithalamiis preces, ut nox properet. Plutarch. Probl. cap. LXV. ex Varrone Serv. ad Ecl. VIII. DEMPST.

363. *Stellantes*] *ſtellatos* Jun. *pecta* Voſſ.

364. *Omina perpetuo*] Guilelmus Canterus, vir Graece & Latine doctus, Novis ſuis Lectionibus, hic *omina* legi juſſit, cujus conjecturam ſexaginta ante annos ſcholiaſtes approbavit, & ea eſt MSS. & veterum impreſſorum lectio. DELR. *Omina* ve-

Exſultant cum voce pii, Ditisque ſub aula
Talia pervigili ſumunt exordia plauſu.
Noſtra parens Juno, tuque o germane Tonantis
Et gener, unanimis conſortia diſcite ſomni,
Mutuaque alternis innectite colla lacertis.
Jam felix oritur proles: jam laeta futuros
Exſpectat Natura Deos. nova numina rebus
Addite, & optatos Cereri proferte nepotes.

tus liber. alii inepte, *Omnia genitalia.* ſed & ipſe Cujacius in ora codicis excuſi idem notavit, quare non fallebatur doctiſſimus Canterus, qui ita legendum eſſe cenſuerat. CLAVER.

Foedere ſancit] Non, *ſanxit.* HEINS.

365. *Cum voce*] Unus codex ſcriptus, *jam.* DELR. *Cum voce* vetus lectio. at in altero codice legi; Proferre quod mirabar primo intuitu. ſed P. Pithoeus vir ſanae mentis, clari judicii, ac ſermonis puri, ſi quis alius in Europa, mihi ſcrupulum ademit ex Optato: apud quem nova nupta, cum ad mariti domum perventum erat, in altum tollitur, ut ne limen contingat, atque invita virginitatem amittere videatur. Sed illud *Cum voce* mihi retinendum fuit propter conſenſum plurium. quae locutio recepta eſt. nam & ſupra dixit, *cum carmine.* Quaſi non ſatis fuerit umbris exſultare, niſi & linguis faveant. In hanc rem Virgilius Lib. VI. 644.

Pars pedibus plaudunt choreas, & carmina dicunt.

Ovidius:

Nunc dicenda bono ſunt bona verba die.

Martialis: *ſalutavit voce manuque Deum.* CLAVER. *Tum voce* Oxon. *jam* alii. *Exultant proferre* Voſſ.

Pii] Felices intellige. unde Ovidius de Tibullo:

Auxiſti numeros, culte Tibulle, pios.

C. Severus:

Sed veris ceſſere domus & jura piorum.

ver enim aeternum fingitur in Elyſio. CLAVER.

366. *Talia pervigili ſumunt exordia*] Intrantem domum *nucibus jactis* ſalutabant ſponſam pueri; quas, dum concederet cubitum, movebant rurſus, *ne audirentur puellae voces*, nec minus cantionem iterabant, quae *Feſcenninus* dictus, ex Catull. in Epithal. Mallii & Julii, & noſtro in Odis ad Epithal. Honorii, & in Epithal. Palladii & Serenae, fine. DEMPST. *Sumunt exordia* ſcripti: vulgatum *ducunt* minus placet. III. Conſ. Hon. I.

Tertia Romulei ſumant exordia faſces.

VI. Conſ. 126.

Grataque patratis exordia ſumere bellis.

Lib. II. in Eutrop. *aliis exordia ſume rapinis.* Virgil. IV. 383. *quae prima exordia ſumat.* HEINS. Sic *initium ſumere* Suet. Aug. 10. *dicunt exordia* ed. Parrh. Iſingr. & Gryph.

367. *Noſtra parens*] *potens* Ald. & membranae potiores. forte, *Nocte potens Juno*, quomodo Virgil. VI. 247. *Hecaten coeloque Ereboque potentem* dixit. mox, *conſortia diſcite* Iſingrinus & quinque noſtri. bene. non, *ducite.* ſic Epith. Celer. 130.

Vivite concordes & noſtrum diſcite munus.

& Lib. II. in Stilich. 74.

Hinc fuit, ut primos in conjuge diſceret ignes.

denique *vota* pro *colla* idem Iſingrinus, & ex noſtris plerique. HEINS. vide I. in Eutr. 32. 276. II. 4. *unanimes* Leid. *unanimis* ed. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae. *ducite lecti* Jun.

372. *Proferte*] MS. ſic, vel *portate.* DELR.

CL. CLAUDIANI
RAPTUS PROSERPINAE
LIBER III.

JUpiter interea cinctam Thaumantida nimbis
Ire jubet, totoque Deos arceſſere mundo.
Illa colorato Zephyros inlapſa volatu
Numina conclamat pelagi, Nymphasque morantes
Increpat, & fluvios humentibus evocat antris.
Ancipites trepidique ruunt, quae cauſſa quietos

Du-

Hic imperiti homines auſi erant Praefationem inſerere ex Manuſcripto quidem, ſed non ideo probae fidei. Sane indignor eo nomine Plantinianis editionibus & uni Lugdunenſi. at Gryphius & Beringi ab hac labe ſunt immunes. Claver. Praefationem, quae in nonnullis libris hoc loco legebatur, ſexto Honorii Conſulatui praefigendam jam alii monuerunt. Heins. Habet hic Leid. Mediol. Voſſ. & edd. veteres fere omnes.

1. *Juppiter*] Hoc initium, quantum licet conjectura aſſequi, viſum eſt Scaligero Seniori cenſurae obnoxium. Ego rem totam oculis ſubjicere non gravabor. Solent enim tales argutiae eruditorum animos quadam voluptate afficere. Veniant ergo in medium ſublimia Scaligeri: *Juppiter interea variis Thaumantida nimbis Praecinctam ire jubet, totoque arceſſere mundo Numina, quaeque polum radiantibus incita flammis, Quaeque orbis medii ſedes, inſanaque ponti Murmura & immotae moderantia pondera terrae.* Quae profecto ſonora & plane heroica. ſed confer, obſecro, cum Claudiani verſibus. Claver. Deſcripſere concilium Deorum Poëtae. Maro ſimpliciter x. Aeneid. Ovid. I. Metam. Stat. Lib. I. Theb. quibus praeponit Claudianum Scaliger Poët. Lib. v. cap. xvi. quo magis mirum eſt, eum verſus elegantiſſimos voluiſſe mutare. viderint docti. Dempst.

Juppiter interea &c.] Iris nuncia Junonis frequenter dicta ix. Aen. princ. I. Ovid. Metam. Fab. 7. noſter Gygantom. tamen a Jove mitti ſueta. ix. Aeneid. fine, ad Junonem legatur, ut ad Palladem apud Silium Lib. ix. idem fecit Homerus Iliad. 2. vs. 786. Iliad. 8. vs. 400. Iliad. 15. vs. 158. utque Mercurius ad pacem conciliandam mittitur, ita haec ad foedera diſcutienda. *Thaumantias* autem a *θαυμάζω* admiror, ob admirandam colorum varietatem. Plin. II. cap. 59. Seneca I. Nat. quaeſt. cap. 3. & utroque poſterior Rhodiginus Lib. xxii. cap. 24. ad 32. Dempst.

Thaumantida] *Thaumantea* Oxon. & mox *omnes* pro *Deos* Jun.

3. *Transgreſſa*] Unus MS. & quidam excuſi, *illapſa*, cui valde vicina eſt mei MS. lectio, *elapſa.* Delr. *inlapſa* in veteri codice. alias, *transgreſſa*, non male. ſed enim Virgilius me ſecurum facit, qui Lib. iv. Aen. 223.

Vade, age, nate, voca Zephyros, & labere pennis.

& ſequentia. unde colligitur Flamine portari Mercurium, ſive aequora ſupra, ſeu terras, ut loquitur Poëta. Claver. *Zephyros praelapſa* unus Petavianus. alii, *Zephyros illapſa*, *elapſa*, *praegreſſa*. *Zephyris illapſa*, *illata*, & ſimilia. vulgo, *Zephyros transgreſſa*. Opinor veram ſcripturam eſſe, *Zephyros illapſa.* apud Statium Theb. vii. 6. Jupiter ad Mercurium pari modo:

I, medium rapido Borean illabere ſaltu.

Raphelengius *Zephyris illapſa.* Heins. vide I. Rapt. 92. I. in Eutrop. 376. *illabi* vero cum accuſativo conſtrui, videbis apud Davies. ad Cicer. II. de Legib. 16. noſter tamen ſemper dativo jungere ſolet. ut infra vs. 330. *notaeque jugis illabitur Aetnae.* II. Stilich. 367. *antennis illabitur ebria ſerpens.* Bell. Gild. 226. *urbique illapſus Eoae.* quod ex imitatione Virgilii II. Aen. 240. *mediaeque minans illabitur urbi.* qui & III. Aen. 89. *animis illabere noſtris.* in loco Statii Heinſius ad Lib. I. Rapt. 92. legit, *Borean praelapſus.* eligat lector *Zephyris* aut *Zephyros*. *Zephyros* vero elegit noſter, ſpecie pro genere poſita, quia & illi celerrimi finguntur. ut infra 266. *mobilior Zephyro.* & de Phoenice v. 21. *Antevolant Zephyros pennae.* Burm.

6. *Ancipites*] *Ancipitesque ruunt trepidi* Oxon. mox,

Excierit, tanto quae res agitanda tumultu.
Ut patuit ſtellata domus, conſidere juſſi.
Nec confuſus honos. Caeleſtibus ordine ſedes
Prima datur: tractum proceres tenuere ſecundum
Aequorei, placidus Nereus, & caerula Phorci
Canities. Glaucum ſeries extrema biformem
Accipit, & certo manſurum Protea vultu.
Nec non & ſenibus fluviis conceſſa ſedendi
Gloria. plebeio ſtat cetera more juventus,
Mille amnes. liquidis incumbunt patribus udae
Naïdes, & taciti mirantur numina Fauni.
Tum gravis ex alto genitor ſic orſus Olympo:
Abduxere meas iterum mortalia curas,

Jam

mox, *tanto & quae res* Voſſ. *quos cauſſa* Vicet. & Parm. *cogitanda* perperam pro *agitanda* ed. pr. Barthii. *tumultu eſt* Leid.

8. *Ut patuit*] *Et* Voſſ. mox, *Non confuſus* Oxon. Leid. Heinſii unus & Mediol. edd. Vicet. Parm. Junt. Colin. *confeſſus* Voſſ. *ne confuſſus* Voſſ. alt. ſed hic verſus deſideratur in Iſingr. & Gryph.

10. *Tractum*] *ſedem pr. t. ſecundam* Voſſ.

11. *caerula Phorci Canities*] Iſingrini lectionem expreſſimus. Moreti & Petav. unus, *lurida*. alter, *lubrica*. duo, *candida*. duo alii, *reverendaque*. unus, *pallida*. vulgo, *lucida*. quod Barthio probatur, non mihi. in Epicedio Druſi vs. 435.

Illi caeruleum Panope matertera crinem
Solvit, & immenſis fletibus auxit aquas.

HEINS. *reverendaque* Junt. reliquae, *& lucida*.

12. *Extrema*] *externa* Jun. *ſedes extrema* Oxon.

13. *Certo manſurum Prothea vultu*] Sidonius Apollinaris hoc ſtuduit imitari. *Vatum certiſſime Proteu Certus eras*, hoc eſt tui ſimilis formam non mutabas. DELR. *certum* Voſſ.

14. *Nec non & ſenibus*] Idem Sidonius: *Inde priores Conſedere Dei; fluviis quoque contigit illo, Sed ſenibus, reſidere loco.* DELR. *& ſuperis* Voſſ.

15. *Stat cetera more juventus*] Lege, *ſtant*. male etiam haec diſtinguebantur. HEINS.

16. *Patribus*] *partibus* legere quoſdam ait Parrhas. ita & in Mediol.

Undae] Sic vetus codex, alias, *udae*, quod & agnoſcit Scaliger. dixit vero Ovid. XI. Met. 221.

Namque ſenex Proteus Thetidi praedixerat udae.

ſed ſi liquidae partes ſunt declives, & infra magnorum Deorum conſeſſum poſitae, non dubito, quin *undae* praevaleat, itaque rejicere nolui. CLAVER. *unde* Gryph. ed. vid. ad Ovid. XV. Ep. 162.

17. *Numina*] Per excellentiam, ut poëta pro Homero. ſunt enim & Fauni numina, ſed ruſtica, ſeu plebs Deorum. Alias, *ſidera*. Ceterum in hoc Divorum concilio dignitatum ordo perite ac legitime videtur ſervari, ita ut inferiores ſuſpiciant praeſidatu inlitos, dicas profecto magnam Curiae Galliarum ſedem hic delineari. CLAVER.

Taciti Fauni] Mirum, Scaligerum, tantum virum, velle reponere, *ſtupidi*, quum *taciti* melius admirationem exprimat. Apulej. Met. Lib. 11. *digitum a pollice proximum ori admovens, & in ſtuporem verſus, tace, tace, inquit.* & ſane taciturnitas admirationis comes eſt. ex Ariſtot. in Problem. DEMPST. *placidi* Leid. edd. Vicet. Parrh. Iſingr. Gryph. Colin. & aliae. male. Ovid. V. Faſt. 275. *Talia dicentem tacitus mirabar.* praeterea, quia jure ſuffragii carent, *taciti* melius dicuntur Fauni. *numina* vero quidam capiunt per appoſitionem, ut Fauni ipſi intelligantur; ſed haec plebs miratur Deos majores & proceres, qui *numina* dicuntur κατ' ἐξοχὴν. *ſidera* vero, ut edidit Heinſius, quo ſenſu poſſint dici, vix capio. non enim dii inferi ſunt Fauni, quibus coelum & aſtra inſpicere inſuetum erat; niſi dicamus in Olympo propiora ſibi ſidera miratos. ſed ego *numina* praefero, & librariis adſcribo, qui has voces permutare ſaepe auſi. vid. Ovid. VIII. Met. 372. Lucan. I. 452. ut autem hic Fauni, ita apud Ovidium VI. Met. 44. de Pallade, *venerantur numina Nymphae.* & Daphnis apud Virgil. Ecl. V. *inſuetum limen miratur Olympi.* BURM.

18. *Olympo*] vocem *eſt*, quae vulgo ſequitur, ex MS. delevi. DELR. deeſt & Mediol. & ed. Parm.

19. *Abduxere*] Scioli, qui hinc *adduxere* ejecerunt, graviter lapſi ſunt. ait, mortalia rurſus novas ſibi curas adduxiſſe, hoc eſt, effeciſſe, ut novis curis diſtineretur. DELR. *Abduxere*, id eſt, a curis caeleſtibus ad mortalia rurſus attrahor. CLAVER.

Jam pridem neglecta mihi, Saturnia poſtquam
Otia & ignavi ſenium cognovimus aevi,
Sopitosque diu populos torpore paterno
Sollicitae placuit ſtimulis inpellere vitae,
Incultis ne ſponte ſeges grandeſceret arvis,
Undaret neu ſilva favis, neu vina tumerent
Fontibus, & totae fremerent in pocula ripae.
Haud equidem invideo; (nec enim liveſcere fas eſt
Vel nocuiſſe Deos) ſed quid diſſuaſor honeſti
Luxus, & humanas oblimat copia mentes?
Provocet ut ſegnes animos, rerumque remotas
Ingenioſa vias paullatim exploret egeſtas?
Utque artes pariat ſollertia, nutriat uſus?
Nunc mihi cum magnis inſtat Natura querelis
Humanum relevare genus, durumque tyrannum

In-

VER. *Abduxere*, non *Adduxere* cum aliis. Lucan. VII. 311.

Dii quorum curas abduxit ab aetherè tellus.

Cicero Tuſcul. Quaeſt. Lib. IV. *Sic igitur adfecto haec adhibenda curatio eſt. Abducendus etiam nonnumquam ad alia ſtudia, ſollicitudines, curas, negotia.* mox *ſtimulis* pro *ſtimulos* recte veteres libri. HEINS. *adduxere* Parrhaſius probavit.

23. *Torpore*] *ſopore* edd. Vicet. Parm. Colin. ingrata repetitione, cum *ſopitos* praecedat, & contra legem metricam. reſpicit illa Virgilii I. Georg. 124.

Nec torpere gravi paſſus ſua regna veterno.

vid. ad Val. Flacc. I. 500. *languore* Voſſ. mox, *ſtimulis impendere* Junian.

24. *Grandeſceret*] Sic apud Plinium, *frumenta grandeſcunt.* alias, *graneſceret*, quod eſt minus tritum. CLAVER. Plinius Lib. XVIII. *creſcente luna frumenta grandeſcunt.* vide & Feſtum in *ſementinis feriis.* Columella etiam ſic frequenter. ſcripti tamen alii, *graneſceret*, vel *caneſceret.* ut apud Ovid. I. Met. 110.

Nec renovatus ager gravidis canebat ariſtis.

HEINS. *concreſceret* Voſſ. *glandeſceret* Mediol.

25. *Neu ſilva*] *ne ſilva favis*, *ne vina* Mediol. Jun. *non ſilva* Voſſ.

26. *Fremerent*] Sic unus MS. in quo tamen emendatum fuit, *fluerent*, quam vocem alter agnoſcit. DELR. Haec ſatis inflata videantur alicui, ſed Poëtae non deeſt ratio. ſupra dixit, *tumere vina.* figuram igitur huc usque voluit producere, neque *fluerent* ab eo ſcriptum mihi quis facile perſuaſerit, negat enim vetus membrana. CLAVER. *fremerent* retinendum. hoc enim verbum de liquoris ſonitu proprium. vid. Oudend. ad Lucan. IV. 101. & ita apud eumdem Lib. VI. 274. *cumulumque frementum undarum.* ita enim cod. Rottendorfii & Cortii. *aut totae* etiam Voſſ. hic. BURM.

27. *Invideo*] *invidia eſt* Voſſ. Jun. *invidia* Voſſ. alt. *aut equidem* ed. Parm.

28. *Sed quod diſſuaſor honeſti*] *Quid* recte unus Petav. mox pro *provocet ut*, meus liber, *aut.* Puto, *haud ſegnes.* deinceps, *Atque artes* Bononienſis. HEINS.

29. *Oblimat*] Sic in meo correctum, cum haberetur, *oblinat.* Victoris codex, *oblimat. vel excaecat.* DELR. *oblimat* optime in veteri codice. *ſublimare* eſt contrarium Ennio. idem igitur valet, quod deprimit, ſeu affigit humo. alias, *excaecat.* non adeo vere. CLAVER. Daumius Epiſt. XXXII. ad Reines. tollit interrogationem, & legit:

——— *ſed (quod diſſuaſor honeſti*
Luxus, & humanas oblimat copia mentes)
Provocet ut ſegnes.

pro *oblimat* eſt *obfuſcat* in Voſſ. *obliquat* Oxon. duo. Barthius de verbo *oblimare* multa congerit huc non ſpectantia. Sola Virgilii & Ciceronis verba oſtendunt notare, limo obducere, & ita quaſi mergere. Priſcian. Perieg. 522. *Et quas oblimat rivis Acheloüs amnis.* eadem metaphora Petron. cap. CXX. *merſam coeno ſomnoque Romam* dixit. ubi vide notas. BURM.

30. *Rerumque vias*] vide ad Val. Flacc. III. 17. *moratas* etiam Jun. *explorat* ed. Parrhas. *paullatimque* Mediol.

32. *Utque*] *Atque* Jun.

34. *Humanum relevare genus*] Neſcio quid ſibi vult vir eruditus, qui verſum hunc expungendum cenſet. HEINS. *inſtat relevare*, pro, ut relevem, poſi-

tum

Inmitemque vocat, regnataque ſecula patri
Conmemorat, parcumque Jovem ſe divite clamat,
Cur campos horrere ſitu, dumiſque repleri
Rura velim, & nullis exornem fructibus annum?
Se jam, quae genetrix mortalibus ante fuiſſet,
In dirae ſubito mores tranſiſſe novercae.
Quid mentem traxiſſe polo, quid profuit altum
Erexiſſe caput, pecudum ſi more pererrant
Avia, ſi frangunt, communia pabula, glandes?
Haeccine vita juvat ſilveſtribus abdita luſtris,
Indiſcreta feris? Tales quum ſaepe parentis
Pertulerim queſtus, tandem clementior orbi
Chaonio ſtatui gentes avertere victu.
Atque adeo Cererem, quae nunc ignara malorum
Verberat Idaeos torva cum matre leones,
Per mare, per terras avido diſcurrere luctu
Decretum, natae donec laetata repertae
Indicio tribuat fruges, curruſque feratur
Nubibus, ignotas populis ſparſurus ariſtas,
Et juga caerulei ſubeant Actaea dracones.
Quod ſi quis Cereri raptorem prodere Divûm

Au-

tum. *relevare* vero ex limo illo & caeno merſum erigere.

Dirumque] Uterque Mr. *durumque*, ſed in meo aliena manu emendatum, *dirumque*. DELR. *durantque* cod. Barthii. codices alii partim *durum* partim *dirum* agnoſcunt, ut & editiones. ſed mox *dira noverca* ſequitur. *vocant* Leidenſ. mox *patris* Voſſ. *patre* Mediol. & pro *Cur*, *qui* Jun. Oxon. Voſſ. *Quid* Voſſ. alt.

38. *Nulliſque exornem*] Ita ſcripti potiores. HEINS. Alii, omiſſa copula *&*, habent, *velim nullis*. & ita Vicet. Parm. Junt. Ald. Parrh. Colin. *Arva velim* Jun.

39. *Quae genetrix*] Quidam *nutrix*. alii *ductrix*, nonnulli *rectrix*. ceteri *mater*. penultimum & antepenultimum diſplicent. DELR. Ita variant & noſtri codices, ſed *Genetrix* ab auctore, quae recte novercae opponitur. vid. ad II. Stil. 442. *femina quae nutrix* unus Heinſii, & Parrhaſius in ſuis invenit. & ita edd. Vicet. Parm. Colin. *in durae* MS. Pulm. ſed nil muta. Ovid. XII. Ep. 188.

Saeviet in partus dira noverca meos.

tranſire Jun. Oxon. duo Voſſ. & Mediol. *ſubitos* etiam Leid. *morem* Voſſ. BURM.

40. *Novercae*] Heſiodium illud eſt de die, quae modo μητὴρ modo μητρυιή. CLAVER.

43. *Avia*] unus MS. *devia*. DELR.

Frangunt] *frangant* Oxon. Jun. ita Virgil. II. Georg. 72. *glandemque ſues fregere ſub ulmis*. BURM.

44. *Abdita*] *abdita* fere omnes ſcripti. mox pro *Chaonio*, *Dodonio* Oxon. *Chaonia s. g. a. glade* Voſſ.

48. *Atque adeo*] non *ideo*, meliores cum Aldo. ſupra Lib. I. III. *Non adeo toleranda quis*. HEINS. illud *ideo* Gryph. & Parrhaſius habent. male. Val. Flacc. Lib. II. 61.

Atque adeo non illa ſequi mihi ſidera monſtrant.

& Lib. IV. 128.

Atque adeo neque ego hanc motis avertere ventis &c.

ubi Virgilianam eſſe formulam notavit Heinſius. & ita centies alii. BURM.

50. *Diſcurrere*] Veteres Libri *decurrere*. ceterum hoc ſciendum, me quoties numerum librorum non addo, utrumque MS. intelligere, ut cum vulgatos dico, de cunctis ſentio. DELR.

51. *Decretum*] *decretum eſt* MS. Pulm. Oxon. Voſſ. Jun. deinde, *natae donec* Voſſ. & Mediol.

52. *Curruſque feratur Avius*] Scripti magna ex parte *Nubibus*. & praeſtat. HEINS. *Avius* Ald.

53. *Ignotas*] *ignotis populis* Voſſ. *ignotas populo* Jun.

55. *Divûm*] *dirum* Oxon. mox, *pacem molemque* Leid.

Audeat: imperii molem, pacemque profundam
Obteſtor rerum, natus licet ille, ſororve
Vel conjux fuerit, natarumve agminis una,
Se licet ille meo conceptum vertice jactet,
Sentiet iratum, procul aegide, ſentiet ictum
Fulminis, & genitum divina ſorte pigebit,
Optabitque mori: tunc vulnere languidus ipſi
Tradetur genero, paſſurus prodita regna,
Et ſciet an propriae conſpirent Tartara cauſſae.
Hoc ſanctum. manſura fluant hoc ordine fata.
Dixit, & horrendo concuſſit ſidera motu.
At procul armiſoni Cererem ſub rupibus antri

Se-

Leid. deinde pro *ille*, *ipſe* Jun. Oxon.

59. *Scilicet illa*] Lege, *Se licet*, quemadmodum I. Elegia Tibulli: *Satis eſt requeſcere lecto Scilicet*, legendum eſt, *Si licet*. quod, licet de eo alii addubitent, audacter ego affirmo. ne quis vero miretur, me, *natam de vertice* legere, ſciat, *natamque* haberi in meo codice, hinc *natam de* efficio, quamquam aliae membranae *conceptum* ſervent. DELR. *Se licet ille meo conceptum*, ſcribendum praecedentia ſequentiaque jubent, & membranae confirmant. nimis manifeſte Pallas tangatur, ſi cum vulgatis legas, *Se licet illa meo conceptam*. HEINS. Et praeceſſit, *ſi quis Divum*, & ſequitur, *languidus* & *paſſurus*. *ſcilicet ille* Mediol. Videtur autem has Jovis minas ex Homeri Iliad. Θ. 10. imitatus, & etiam transtuliſſe ad ſoccum ſuum Terent. Heaut. v. 4. 12. *jactet de vertice natum* Jun. alter. ſed praeceſſit *natarum*. *conceptum ſanguine* Voſſ. *jactat* etiam Jun. & Oxon. mox, *genitam* Jun. & Voſſ. BURM.

60. *Sentiet iratum procul aegide*] Vulgo, *iratam procul aegida*, minus bene. Hoc vult, non profuturam Palladi aegida. notum illud Virgili Lib. VIII. 435.

Aegidaque horriferam turbatae Palladis arma.

ſic & Jupiter apud Silium Lib. IX. 478.

Aegide praecellant quantum horrida fulmina diſces.

meliores ſcriptos ſecuti ſumus. & ſane *iratus Juppiter* apud Poëtas paſſim occurrit. de quo nos ad Fragmentum Petronii Tragurianum plura. HEINS. in lectione Heinſii, quam & probat Parrhaſius, *procul aegide*, debet *procul* intelligi, non juvante aegide, remota longe. ut apud Virgil. II. Georg. 459. *procul diſcordibus armis*. eo ſenſu ſaepe *longe*. ut *longe illi dea mater erat*. vide ad Flor. II. 2. & Gronov. ad Senec. Hippol. 974. & in illa explicatione debuiſſet Gallicus interpres ſubſiſtere, nec ineptias de alio ſenſu τȣ̃ *procul* congerere, quamvis non intellexerit, cur Heinſius *aegide*, non *aegida* voluerit. *aegide* vero eſt in Jun. duobus, & Voſſ. totidem. *iratum* fere in omnibus ſcriptis & edd. Vicet. Parm. Aed. Colin. & diſtinguunt poſt *iratum*. *Procul aegida* &c. *iratus* vero *Jupiter* paſſim, ut apud Suet. Calig. 58. multi legunt, *Accipe iratum*. *ſentiet* explicuimus ad Petron. CXXXIX. *Junonem Pelias ſenſit*. Ovid. Epiſt. IX. 46.

Arbiter Euryſtheus irae Junonis iniquae
Sentitur nobis, iraque longa Deae.

ſentiet ictus Voſſ. Jovis vero fuiſſe aegida olim, ſatis notum ex Homer. Iliad. B. 447. & alibi. Virgil. Lib. VIII. 352. & noſtro infra 335. II. in Eutrop. 162. ea vero uſus in bello adverſus Gigantas, poſtea Minervae ſoli utendam dedit. vid. Triſtan. Comment. Tom. I. pag. 322. BURM.

61. *Sorte*] *ſtirpe* Voſſ. ut Ovid. II. Met. 633. *divinae ſtirpis alumnus*. & Lib. I. 760. *coeleſti ſtirpe creatus*. contra *mortalis ſors* II. Met. 90. ita ut parum referat. ſed *ſors* non videtur librariis deberi, qui ſaepe pro ea voce *ſtirpem* dedere. ut apud Ovid. VI. Met. 680. & XIII. 651. BURM.

62. *Languidus*] *ſaucius* Oxon. *cum diro ſaucius ictu* Oxon. alter. *cum vulnere ſaucius ipſo* Voſſ. *dum* Voſſ. alt.

63. *Paſſurus*] Id eſt luiturus. Horat.

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

eadem ſtructura. CLAVER.

65. *Hoc ſanctum*] *hoc pactum* Voſſ. in Leid. *hoc ſcm* & pro varia lectione *ſanctum. fluent ex ordine fata* Jun. vid. ad Val. Flacc. IV. 449. *hoc cardine* Oxon. & Voſſ.

66. *Sidera motu*] Vaticanus melioris notae, Bononienſis, & unus Petav. *nutu*. placet. Naſo Faſt. de Jove: *nutu tremefactus uterque Eſt polus*. & ſic paſſim Poëtae. HEINS. mox, *armiſonis* Voſſ. *terroribus antri* Oxon. duo.

69.

Securam placidamque diu jam certa peracti
Terrebant ſimulacra mali, noctesque timorem
Ingeminant, omnique perit Proſerpina ſomno.
Namque modo adverſis invadi viſcera telis,
Nunc ſibi mutatas horret nigreſcere veſtes,
Nunc ſteriles mediis frondere penatibus ornos.
Stabat praeterea luco dilectior omni
Laurus, virgineos quondam quae fronde pudica
Umbrabat thalamos. hanc ima ſtirpe reciſam
Vidit, & incomtos foedari pulvere ramos.
Quaerentique nefas, Dryades dixere gementes,
Tartarea Furias debellaviſſe bipenni.
Sed tunc ipſa ſui, jam non ambagibus ullis,
Nuntia materno facies ingeſta ſopori.
Namque videbatur tenebroſo obtecta receſſu
Carceris, & ſaevis Proſerpina vincta catenis,

Non

69. *Timorem*] *timores* Jun. Oxon. ut Lib. II. 323. *teneroque levant ſermone timores.* forte etiam, *noctisque timores Ingeminant.* nox enim ipſa ſaepe terrores incutit, quos Proſerpina in ſomnio viſa ingeminat. vid. ad Valer. Flacc. Lib. II. 38. & III. 362. Burm.

71. *Adverſis invadi viſcera telis*] Ita ſcripti, vulgo, *immiſſis.* mox, *quae quondam*, non *olim quae*, iidem. Heins. vid. Gigant. 79. *enſe Pelorum Transfigit adverſo.* Sil. IV. 207. *adverſumque viro rotat obvius enſem.* Lib. IX. 626. *Extulerat dextram atque adverſum comminus enſem.* Ovid. IV. Ep. 72.

Et cadat adverſa cuſpide foſſus aper.

& II. Am. X. 31.

Induat adverſis contraria pectora telis.

& Remed. 204. & ita omnia *adverſa* dicuntur obvia & oppoſita nobis. ut ad Ovid. I. Am. IX. 11. docuimus. *immenſis* Leid. Burm.

74. *Dilectior*] *delectior* Jun. Voſſ. *dilatior* Voſſ. alt. mox pro *quondam quae*, *olim quae* ed. Barth.

76. *Umbrabat*] malebat Heinſius, *umbrarat.*

Stirpe reciſum] Veteres codices tam ſcripti quam excuſi, *ſtipite caeſam.* eodem ſenſu Virgilius, *imo quod ſtirpe reciſum Matre caret*, unde fortaſſis recentiorum emendatio, depravatio dicere volebam, emanavit. Delr. *ima ſtirpe reciſam* Iſingrinus. vulgati, *imo ſtipite caeſam*, quod fruſtra quidam tuentur. Virgil. XII. 208. *ima de ſtirpe reciſum Matre caret.* noſter Lib. I. in Rufin. 56. *vitiis a ſtipe reciſis.* mox, *Quaerentique* idem Iſingrinus bene. ex Statii Lib. IX. haec adumbrata, ubi inter cetera vs. 597.

——— *quaerenti Nympha cruentas*
Maenadas atque hoſtem dixit ſaeviſſe Lyaeum.

Heins. *hanc primo ſtipite caeſam* Voſſ. *imo ceſpite caeſam* Oxon. & Leid. pro *incomtos*, *inciſos* Voſſ. *in cunctos* Mediol.

78. *Quaerentique nefas*] Vet. lib. *Quaeſivitque.* Delr. ita Leid. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Parrhas. & multae aliae. mox pro *bipenni*, *ſecuri* Jun. Oxon. duo.

80. *Sed tunc ipſa ſui*] Putean. *Sed tamen.* Puto, *Sed tandem.* Heins. *ſed non ambagibus* Mediol.

81. *Inſerta ſopori*] Aldus & meliores ſcripti, *ingeſta.* Lucanus Lib. VII. 785.

Quod Styga, quod manes ingeſtaque Tartara ſomnis.
Pompejo vivente videt.

quomodo optimae membranae. Statius Lib. VII. 467. *fratrem huic, fratrem ingerit illi, Aut utrique patrem.* utitur & eo verbo de ſomniis Macrobius ſaepe. Corippus Africanus,

Tempore quo dulcem nox intempeſta quietem
Ingerit.

Heins. *impreſſa* MS. Pulm. *immiſſa* alter Pulm. *infecta* Voſſ. *incerta* Voſſ. alt. vel *oblata.* vid. Epithal. Pallad. 77. infra 221. ſed *ingeſta* rectum. idem enim quod *inferre*, quo utitur in hac re Statius Lib. VIII. 625. *ſponſum unde mihi ſopor intulit amens Vix notum viſu.* vide Oudend. ad Lucani locum ab Heinſio adductum, qui potuiſſet ex ipſo quoque poëta adducere illa Lib. VIII. 432.

Umbra ſenis moeſti Scythicis confixa ſagittis
Ingerit has voces.

alia ratio eſt verbi in Epithal. Pallad. 77. Burm.

83. *Saevis Proſerpina vincta catenis*] *duris* Florent.

S.

Non qualem Siculis olim mandaverat arvis,
Nec qualem roſeis nuper convallibus Hennae
Suſpexere Deae. ſqualebat pulchrior auro
Caeſaries, & nox oculorum infecerat ignes.
Exhauſtusque gelu pallet rubor. ille ſuperbi
Flammeus oris honos, & non ceſſura pruinis
Membra colorantur picei caligine regni.
Ergo hanc ut dubio vix tandem agnoſcere viſu
Evaluit: Cujus tot poenae criminis? inquit.
Unde haec informis macies? cui tanta facultas
In me ſaevitiae? rigidi cur vincula ferri
Vix aptanda feris molles meruere lacerti?
Tu, mea tu proles? an vana fallimur umbra?
Illa refert: Heu dura parens, nataeque peremtae,
Inmemor, heu fulvas animo transgreſſa leaenas.
Tantane te noſtri tenuere oblivia? tantum
Unica deſpicior? certe Proſerpina nomen
Dulce tibi, tali quae nunc, ut cernis, hiatu

Sup-

S. Marci, quod perpetuum catenarum apud Poëtas epitheton. HEINS. vid. Ovid. x. Epiſt. 89. & I. Amor. vi. I. *ſaeva* tamen *vincula* dixit II. Art. 291. *catervis* hic in Junian. erat, quae eadem variatio mox vs. 106. BURM.

84. *Mandaverat*] *emendaverat* Parrhaſii editio, & in notis explicat, alendam commiſerat. vide infra vs. 214. *demandare* dixit Suet. Calig. IX. BURM.

85. *Nec qualem*] *Non qualem* Leid. & ed. Junt. & Barth pr.

86. *Aetnae*] *Idae* MS. Pulm. qui *Ennae* volebat. vid. ſupr. Lib. II. 72. *proſpexere* Oxon. *conſpexere* Jun. *purior auro* Jun.

87. *Ignes*] *orbes* Oxon. & hanc lectionem agnoſcit Parrhaſius & inluſtrat. vide ad Bell. Getic. 259.

88. *Exhauſtusque gelu pallet rubor*] Unus vetus codex, *pudor*. Idem inferius, ubi ceteri *poteſtas*, continet *facultas*. DELR. *Exuſtusque* Claudianum puto ſcripſiſſe. *uri gelu* aut *frigore* eleganter dicitur. HEINS. *pudor* etiam Jun. Oxon. duo, & Leid. & Voſſ.

91. *Ergo hanc*] *Ergo haud* Voſſ. *Ergoque ubi hanc* Voſſ. prior. qui & *Evoluit*. *Ergo ut hanc* Leid. & mox, *poenae. cujus tot* Jun.

Agnoſcere viſu] Non *vulti* ſcripti. ſic ſaepe noſter. HEINS. vid. Bell. Gild. 19.

93. *haec informis*] *hic informis* Mediol. *facies* Jun. & duo Voſſiani.

Cui tanta poteſtas] Rectius Delrii codex, *facultas*. deinde *ſaevitiae*, non *ſaevitiae eſt* potiores ſcripti. ita Ovid. IV. Triſt. IX.

Denique vindictae ſi ſit mihi nulla facultas.

noſter II. in Rufin. 74.

Sermonumque foret vicibus permiſſa facultas.

ita ſcripti, neque aliter paſſim loquitur princeps Romanae eloquentiae. HEINS. *an tanta* Leid. a m. pr.

95. *aptanda*] *temptanda* Mediol.

96. *Tu mea tu proles*] Vet. liber *An mea*. DELR. *Tu mea progenies* MS. Pulm. *aut vana* Voſſ. *an mea tu proles* Mediol. malim *Tun' mea*.

97. *Dira parens*] Meis membranis ſubſcribo, in quibus, *dicta parens* legitur. quam emendationem a nemine, qui modo Muſas norit, improbatum iri confido. DELR. *dura* potiores ſcripti. HEINS. infr. 212. *torva* Jun. mox, *fulvos leones* Jun. Voſſ. duo. *ſaevas leaenas* Oxon.

100. *Unica deſpicior*] Unica, & ob id magis diligenda. Tull. Phil. IX. *ut nemo unquam unici filii mortem magis doluerit, quam ille ſit moeror patris.* pro Sexto Roſcio Amerino: *Quae tamen vitia fuerunt in unico filio, cur is patri diſplicuerit.* Plaut. Aſin. princ. Noſter I. Rapt. *proles optata virebat Unica.* Homer. 16. Odyſſ. princ. & Phoenix IX. Iliad. κάι με φίλητ᾽, ὥσει τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ, μοῦνον τηλύγετον, *& me dilexit, ut pater ſuum filium diligit, ſolum, unicum.* DEMPST.

Certe] *non eſt Proſerpina* Voſſ. mox, *ut cernor* MS. Pulm. Oxon. Voſſ. duo.

102. *Fi-*

Suppliciiș incluſa teror. tu ſaeva choreis
Indulges, Phrygiasque etiamnum interſtrepis urbes?
Quod ſi non omnem pepuliſti pectore matrem,
Si tu nota Ceres, & non me Caſpia tigris
Edidit; his, oro, miſeram defende cavernis,
Inque ſuperna refer. prohibent ſi fata reverti;
Vel ſaltem viſura veni. Sic fata trementes
Tendere conatur palmas. vis inproba ferri
Inpedit, & motae ſomnum excuſſere catenae.
Obriguit viſis. gaudet non vera fuiſſe:
Conplexu caruiſſe dolet. penetralibus amens
Proſilit, & tali conpellat voce Cybeben.
Jam non ulterius Phrygia tellure morabor,
Sancta parens. revocat tandem cuſtodia cari
Pignoris, & cunctis objecti fraudibus anni.
Non mihi, Cyclopum quamvis exſtructa caminis,

Cul-

102. *Feror*] Quibusdam haec, licet vetus, lectio viſa eſt aut minus Latina, aut certe frigidior, atque in aliis *trahor*, & *teror*. ego textui adſentio. ſimplex enim pro compoſito, ut ſaepe notamus. ſic Terentius explicat: *Differor doloribus*. CLAVER. *teror* Aldus & meliores ſcripti. *teri* dicitur recte, quia ferreis catenis vincta. ſic digitus puellae annulo *teri* Ovidio dictus II. Amor. XV. 6. Statius IV. Theb. 131. *latus omne ſub armis Ferrea ſcuta terunt.* quod in *tegunt* non debuerat mutari ab editione Pariſina, aut in *premunt* a ſcriptis nonnullis. Idem Theb. VII. 499.

Inviſamque teris ferrato pectore matrem.

Ibid. *ferro atra teruntur Limina.* ſic & ſupra Lib. I. 13. *colla levant attrita jugis*, quae ibi vera lectio non *aſtricta*. Phaedr. Lib. III. *a catena collum detritum canis* dixit. Seneca Hippol.

Et pugnaces tendant Creſſae
Fortia trito vincula collo.

HEINS. *feror* defendit Barthius ex vs. 181. infra.

Saeva] *feſta* Voſſ. non male. niſi mavis, *laeta*. BURM.

103. *Etiamnum*] Meus liber, *etiam nunc*. alter, *jam nunc*. DELR. *vel nunc* Oxon. duo, Voſſ. duo, & unus Heinſii. *etiam nunc inſtrepis* Voſſ. *Phrygias jam nunc* Mediol. & Leid.

104. *Pepuliſti*] *repuliſti* Jun. Oxon. duo. Voſſ. duo. In Oxon. pr. erat haec Gloſſa: *idem auctor in Rufin.* (I. 42.) *produxit primam ſyllabam hujus dictions repulit, duplicans p, obſtantes in tergum repulit hydros.* inanis haec obſervatio, ut ad Ovidium ſaepe notavimus. BURM.

105. *Sancta Ceres*] Vetus liber, *nota*. DELR. *nota Ceres & non me*, ſcriptis quoque debetur. unus Ambroſ. *Si tua nata, Ceres.* Vulgo, *ſi tu ſancta Ceres, & non te.* mox, *cavernis* pro *catenis* iidem. *receſſum tenebroſi carceris* & *hiatum* ſupra vocat, quod hic *cavernas*. *catenae* mox ſequuntur. HEINS. *noſtra Ceres* Jun.

Et me] Sic in veteri libro, variat enim pulchrius haec Virgiliana imitatio, neque ſe Poëtae adeo ſervili nexu obligant, ut non ſuo jure uti liceat. CLAVER. *& me non* Ald. quod agnoſcit Parrhaſius. *ſi te non* Barthius. *cavernas* infra etiam vocat & *hiatum* 394. vide ſupra vs. 83.

108. *Vel ſaltem*] *Vel tantum* plurimi ſcripti & ed. Ald. *me tantum* Jun.

110. *Excuſſere*] Diſcrepant veteres libri, dum in his vel *ſolvere*, vel *movere* legitur. DELR. *ſolvere* plures ſcripti. *movere* Oxon.

116. *Cunctis objecti fraudibus anni*] *certis* duo Ambroſ. de qua voce Conſ. Olybr. 187. dictum. unus Petav. *cautis*. ut auctor Herculis Oetaei, *intrant fraudes cautique doli.* amat & eam vocem noſter, ut alibi notamus. HEINS. eadem differentia eſt in Bell. Get. vs. 10.

117. *Non mihi*] *Nec mihi* Oxon. Voſſ. MS. Pulm. ed. Ald. *exſtracta* quidam apud Parrhas. Leid. a m. pr. & edd. Vicet. Parm. *hic ſtructa* Voſſ. *fabricata* MS. Pulm. quod repetitum ex Lib. II. 250. deinde pro *caminis* Voſſ. *cavernis*.

119. *Le-*

Culmina fida ſatis. timeo, ne Fama latebras
Prodiderit, leviusque meum Trinacria celet
Depoſitum. terret nimium vulgata locorum
Nobilitas. alias ſedes obſcurior oris
Exquirenda mihi. gemitu flammisque propinquis
Enceladi nequeunt umbracula noſtra taceri.
Somnia quin etiam variis infauſta figuris
Saepe monent, nullusque dies non triſte minatur
Augurium, quoties flaventia ſerta comarum
Sponte cadunt: quoties exundat ab ubere ſanguis:
Larga vel invito prorumpunt flumina vultu,
Injuſſaeque manus mirantia pectora tundunt!
Si buxos inflare velim, ferale gemiſcunt:
Tympana ſi quatiam, planctus mihi tympana reddunt.
Ah vereor, ne quid portendant omina veri!
Heu longae nocuere morae! Procul irrita venti
Dicta ferant, ſubicit Cybele: non tanta Tonanti
Segnities, ut non pro pignore fulmina mittat.
I tamen, & nullo turbata revertere caſu.
  Haec ubi; digreditur templis. ſed nulla ruenti

Mo-

119. *Leviusque*] *leviterque* Voſſ. *celat* Jun. *ſervet* Voſſ.

124. *Infauſta*] *infeſta* Voſſ. duo, *infecta* Jun. Oxon. Voſſ. a m. s.

125. *Saepe monent*] Perperam alii, *movent*. noſter II. Stich. 217.

Aut monitos certa dignantur imagine ſomnos.

Plura de eo verbo ad Naſon. Metam. XIII. 216. HEINS.

non triſte] *quin triſte* Voſſ.

127. *Exundat ab ubere ſanguis*] Melius ſic ſcripti, quam quod in vulgatis, *exſudat*. Silius Lib. v. 256.

Pulmone exundat per biantia vulnera ſanguis.

Lib. IX. *Sanguinis exundat torrens.* ſic & *undare ſanguine*, & *unda ſanguinis* paſſim apud Poëtas. HEINS. vide Cl. Drakenb. ad Sil. Lib. x. 240. vide & II. in Rufin. 68. & eadem varietas IV. Conſ. Hon. 549. & II. in Eutrop. 18. adde & notata Oudendorpio ad Lucan. IX. 619. *exudat* multi, ut edd. Vicet. & Parm. BURM.

129. *Injuſſaeque manus mirantia*] Unus MS. *inviſaeque manus moerentia*. alter. *invitaeque manus mirantia*. DELR. *mirantia* vetus lectio non reproba, quamvis etiam legatur, *moerentia*, ſed minus argute, moeſtum quidem pectus dici queat, at animas miratur qui fiat, ut manus, ſe inconſulto vel inopino, pectus concutiant. CLAVER. *immiſſaeque* alii apud Parrhaſ. ita & Mediol. Leid. & edd. Vicet. & Parm. *inviſaeque* Jun. Oxon. Voſſ. *invitaeque* Jun. alter. *moerentia* vel *mirantia* Voſſ. *fundant* etiam Mediol.

130. *Si buxos*] *Si buxus* Jun. duo Voſſ. & Oxon. quod neſcio an Grammatici agnoſcant. apud Ovid. XI. Met. 417. in Arondeliano codice *buxu* legitur. BURM.

131. *Planctus*] *planctum* edd. Parm. Junt. Parrh. Iſingr. Gryph. Colin. Rapheling.

133. *Heu longae*] Scripti plerique *Ne*. forte, *Nae*. HEINS. *Ha* hic & praecedenti verſu Mediol. *Ha* vel *Hae* Voſſ. *Hae* Jun. Voſſ. alt. *Nae* Oxon. a m. pr. & *longas nocuiſſe moras* Oxon. *neu longae* Leid. *ne longae* edd. Vicet. Parm. Parrh.

134. *Subicit Cybele*] Septem *ſubiit*. ſic IV. Conſ. Hon. 351. *dicturum plura parentem Voce ſubis*. HEINS. Conſ. Mall. 173. *ſubit ille loquentem talibus*. vid. Gronov. II. Obſ. IV. ita apud Curt. VI. IV. I. *militum alacritate ſubeuntium quocumque vellet duceret*. quam lectionem egregie vindicavit doctiſſimus Snakenburgius. deinde, *num tanta* Jun. *nec* Jun. alt. Oxon. BURM.

135. *mittat*] *ſumat* marg. Iſingr.

137. *Sed nulla ruenti Mobilitas*] Ita & veteres. opinor tamen, *ſat nulla ruenti mobilitas*. nulla ſatis eſt mobilitas. utcunque multum feſtinanti. ſuperiori verſu pro *turbata*, membranae nonnullae, *tardata*. HEINS. *nulla videtur* Voſſ. *tuenti* Vicet. Parm.

Mobilitas. tardos queritur non ire jugales.
Inmeritaſque movens alterno verbere pennas
Sicaniam quaerit, quum necdum abſconderit Iden.
Cuncta pavet, ſperatque nihil. ſic aeſtuat ales,
Quae teneros humili foetus conmiſerit orno,
Adlatura cibos, & plurima cogitat abſens;
Ne fragilem ventus decuſſerit arbore nidum:
Neu furtum pateant homini, neu praeda colubris.
Ut domus excubiis incuſtodita remotis,
Et reſupinato neglecti cardine poſtes,
Flebilis & tacitae ſpecies adparuit aulae,
Non exſpectatae reſpectu cladis amictus

Con-

Parm. *nulla reverti* vel *ruendi* Oxon. *mobilitas* hic pro celeritate. vid. ad Rutil. Itiner. I. 76. & infra vs. 266. praeterea, pro *Haec ubi*, *Limina*, vel *Haec ita* Jun. Voſſ. *tardata* etiam Leid. & Mediol. ſed *turbata* retinendum. vide ad Suet. Neron. XIX. & ad Ovid. IV. Met. 528. probo autem, *ſat nulla*. vide Oudend. ad Lucan. VIII. 314. ubi eadem varietas. deinde, *queritur languere* unus Pulm. *non ire dracones* ejusdem cod. & marg. Iſingr. Jun. Voſſ. BURM.

139. *Pinnas*] Vetus liber, *pennas*. magna autem inter *i* & *e* litteras in ſcribendo eſt affinitas, adeo ut Quintilianus tam *pinnas* quam *pennas* ſcripſerit. quidam, *poenas*, quod, licet interpres ſequatur, mihi non arridet, ſed ex alterius vocis depravatione natum videtur. DELR. *poenas* Parrhaſ. Jun. duo, unus Heinſii, & edd. Vicet. Parm. Junt. Parrhaſ. *movet* etiam Jun. *Immeritosque m. a. v. pennos* Mediol.

140. *Abſconderit*] Sic in veteri libro. alias, *liquerit*, *necdum aſcenderit*. totidem fere conjecturis. illud vero *abſconderit* figuratum. ſic apud Virgil. *terraeque urbesque recedunt*. ſic quaſi diceret, ſe abſcondunt, vel oculos effugiunt. qui enim Idam aſcendat Ceres, cum jam ex Idae faſtigio evaſerit. Ovidius de matre Deum: *in Idaeo eſt invenienda jugo*. verum Idae inſunt etiam minora juga, & Gargara, quae quaſi κάρηι κάρης, quod innuit Claudianus ſupra, cum ſtatuit Cererem ſub rupibus antri, & Lib. II. in Eutrop. Cybelen in ſecretis partibus Idae collocat, unde conjicio, *aſcenderit*, quod eſt in altero codice, non eſſe a fide veri alienum nimis. CLAVER. *Abſconderit* pro *abſcondiderit*, quomodo veteres locutos teſtis Nonius. vulgo, *adſcenderit Idam*. meliores ſcriptos ſecutus ſum. Virgil. III. Aen. 291.

Protinus aërias Phaeacum abſcondimus oras,
Littoraque Epiri legimus.

HEINS. *abſconderat* Jun. *liquerat* MS. Pulm. *nondum* ed. Parrh. Jun. Oxon. Voſſ. vide ad Val. Flacc. II. 7. *& nondum adſcenderat Aethnam* Mediol. *aethnam* & pro varia lectione *Idam*. Leid.

141. *Sic aeſtuat*] Haec mellita comparatio repertorem agnoſcit Papinium ſatis manifeſte. ea talis eſt:

Qualis vicino volucris jam ſedula partu,
Jamque timens qua fronde domum ſuſpendat inanem,
Providet hinc ventos, hinc anxia cogitat imbres,
Hinc homines. CLAVER.

142. *Conmiſerit*] *commiſerat* multi ſcripti. *cum teneros* etiam Jun.

144. *Ne gracilem ventus*] Pulmanni codex, & ex noſtris Regius cum Oxonienſi, *fragilem*. eleganter. de quo vocabulo amiciſſimus noſter Gronovius Diatr. Stat. cap. XVI. mox *decuſſerit* etiam rectius excerpta Puteanea, quam *diſcuſſerit*. ſic ſupra Lib. II. 309. *violentior Auſter Decutit arboribus frondes*. *fragilis culcita* Martial. Apophoretis Ep. CLX.

Fraudata tumeat fragilis tibi culcita mula.

Ita veterrimae membranae. vulgo, *facilis tibi culcitra pluma*. ſine ſenſu. culcitam ſtramineam innuit, nam in plumea culcita dormire, divitum erat & delicatorum. Cicer. Lib. III. Tuſc. Quaeſt. *Eripiamus huic aegritudinem. quomodo? collocemus in culcita plumea, pſaltriam adducamus, cedrum incendamus, demus ſcutellam dulciculae potionis, aliquid provideamus & cibi.* HEINS. *gracili* Oxon. vid. ad Ovid. Epiſt. XIV. 39. *fragiles ariſtae*. *diſcuſſerit* edd. Vicet. Parm.

145. *Pateant*] Vet. lib. *fiant*. DELR. *jaceat* Mediol. *jaceant* Voſſ. Jun. duo Leid. *fiant* Oxon. Voſſ. *jaciant* Colin. *jaceant pulli* Voſſ. qui & *ne* pro *neu* utroque loco, ut Mediol. & multi alii, primo loco cum Ald. & aliis edd.

147. *Reſupinato*] *reſupinati neglecto* Voſſ. Leid. edd. Vicet. Parm. Ald. Parrh. & aliae.

149. *Non exſpectato*] Malim, *exſpectatae*, quomodo editio Claverii, haud dubie ex vetuſtis membranis. HEINS.

150. *Con-*

Conſcidit, & fractas cum crine avellit ariſtas.
Haeſerunt lacrimae: non vox, non ſpiritus oris
Redditur, atque imis vibrat tremor oſſa medullis.
Succidui titubant greſſus, foribusque recluſis
Dum vacuas ſedes & deſolata pererrat
Atria, ſemirutas confuſo ſtamine telas,
Atque interceptas agnoſcit pectinis artes.
Divinus perit ille labor, ſpatiumque relictum
Audax ſacrilego ſupplebat aranea textu.
Nec deflet, plangitve malum: tamen oſcula telae
Figit, & abrumpit mutas in fila querelas.
Adtritosque manu radios, projectaque penſa,
Cunctaque virgineo ſparſa oblectamina ludo,
Ceu natam, preſſat gremio: caſtumque cubile
Deſertosque toros, &, ſicubi ſederat olim,
Perlegit. adtonitus ſtabulo ceu paſtor inani,
Cui pecus aut rabies Poenorum inopina leonum,
Aut populatrices infeſtavere catervae:
Serus at ille redit, vaſtataque paſcua luſtrans
Non reſponſuros ciet inploratque juvencos.
Atque ibi ſecreta tectorum in parte jacentem

150. *Conſcidit*] *concidit* Leid. Mediol. & Colin. *conſcindit* Iſingr. vitioſe.

Avellit] Uterque vetus liber, *revellit*. DELR. *advellit* Jun. *revellit* alter, & Voſſ. *avellit* vel *repellit* Oxon. *evellit* edit. Parrh.

151. *Non vox, aut ſpiritus oris*] *non ſpiritus* Florent. S. Marci & Pulmanni unus. *ori* etiam Regius. utrumque placet. HEINS. *nec vox aut* Leid. & edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae. *nec ſpiritus* Jun.

152. *atque imis*] *aut imis* MS. Pulm. *ex imis* marg. Iſingr. *timor* Voſſ. Jun.

153. *Titubant*] *trepidant* Voſſ. mox, *vacuas aedes* ed. Parrh. *Atria & amiſſas* Voſſ.

156. *Interceptas*] Mendoſe meae membranae, *interreptas*. DELR. *atque interruptas* Jun. duo. *intermiſſas* Voſſ. *agnovit* Jun. Voſſ. *cognoſcit* alt. Jun. Voſſ.

159. *Nec deflet*] *Haec deflet plangitve manum* Voſſ. *manu* Jun. *manum*, ſed pro varia lectione *malum* Leid. *plangitque* Parm.

tamen oſcula telae] *tantum* Iſingr. & tres ex noſtris. HEINS.

160. *abrumpit mutas*] *obrupit* Jun. *orrumpit* Voſſ. *multas* Oxon. Jun. Voſſ. Leid. *moeſtas* Voſſ. alt.

161. *Adtritosque*] *attractosque* Jun. *adſtrictosque* multi ſcripti. vid. Lib. I. 13. *attrictosque* Mediol.

162. *Virgineo ludo*] Ludus gratus annis tenerioribus. Senec. Epiſt. cxv. Tull. Orat. pro Cluentio. Sidon. Lib. VII. Ep. 2. *Nunc ludo apta virgineo ſcruta donaret*. Lactant. II. cap. 4. *non a virginibus, quarum venia luſibus dari poteſt*. Plinius Jun. Lib. IX. Epiſt. 33. *maxime pueri, quos otium luſusque ſollicitant*. DEMPST. malim, *virginei ſparſa oblectamina ludi*. HEINS.

163. *Caſtumque*] alter MS. *Carumque*. DELR. *carum* Voſſ. & alii. *preſſet* Mediol. ſed *preſſit* Jun. Voſſ. Oxon. *deſertumque torum* Jun. *ſederat* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Parrh. & aliae. *ſederat illa* Jun. *ſederit* Moreti liber. *perſpicit* etiam Jun. *attonita* Jun. alt.

166. *Quem lupus*] Vetus liber, *Cui pecus*. non multum equidem refert, utrum recipiatur. DELR. *Cum pecus* Voſſ. *inopina luporum* Oxon. male. *Poenos leones* etiam habet Ovid. IV. Triſt. VI. 5. *luporum leonum* Mediol. quod a varianti lectione ſcriba poſuit. *Quem lupus aut rabies* Leid. edd. Vicet. Parm. & omnes fere

168. *At ille*] *ad illa* Mediol. & alii apud Parrh. Jun. Oxon. MS. Pulm. Voſſ. *vaſtataque pabula* Voſſ.

170. *Atque ibi*] Forſan rectius *ubi*. HEINS. Ita Leid. & Mediol. *atque in s.* Jun. *latentem* ed Parrh.

Adſpicit Electram. natae quae ſedula nutrix,
Oceani priſcas inter notiſſima Nymphas.
Par Cereri pietas. haec poſt cunabula dulci
Ferre ſinu, ſummoque Jovi deducere parvam
Sueverat, & genibus ludentem aptare paternis.
Haec comes, haec cuſtos, haec proxima mater haberi.
Tum laceras effuſa comas, & pulvere canos
Sordida ſidereae raptus lugebat alumnae.
Hanc adgreſſa Ceres, poſtquam ſuſpiria tandem
Laxavit frenoſque dolor, quod cernimus, inquit,
Excidium? cui praeda feror? regnatne maritus?
An coelum Titanes habent? quae talia vivo
Auſa Tonante manus? rupitne Tiphoïa cervix
Inarimen? fractane jugi compage Veſevi

Al-

171. *Adſpicit*] Unus liber in ovium tergoribus exaratus, *conſpicit*. Delr. ita Oxon. duo, Junian.

173. *Haec*] *hanc* Jun. mox pro, *& genibus*, *in genibus* Voſſ.

176. *Haec comes*] Comes ſeu cuſtos in re Romana idem nobilibus & patriciis ex Ict. L. 15. §. *comitem* ff. de Injur. & lib. fam. Valer. Lib. viii. cap. xii. de Alexandro, & aperte utrumque conjunxit Martialis Lib. xi. Epigr. 40.

Cunarum fueras motor, Charideme, meorum,
Et pueri cuſtos aſſiduusque comes.

At *cuſtos* pro miniſtra Macrob. Lib. iii. Sat. cap. 6. Dempst.

Proxima mater haberi] *proxima ſemper* tertius Vaticanus. Heins. *habetur* Voſſ.

177. *Tum laceras effuſa comas*] *diffuſa* duo Pulmanniani. ut Virgil. i. Aen. 319. *dederatque comam diffundere ventis.* & ſupra de Proſerpina Lib. ii. 248. *Caeſariem diffuſa noto.* Alcimus Avitus Lib. iii. de ficu: *Frondentes diffuſa comas.* Iſingr. tamen & plerique noſtri, *effuſa genas.* ut *affuſa* legendum videatur, aut *ſuffuſa*, pulvere ſcilicet. vel etiam, *lacrimis effuſa genas.* nam in ſecundo Vaticano, *lacrimas offuſa genas.* de *offundendi* verbo pluribus ad Val. Flacc. Lib. iv. 48. egimus. Heins. *genas* marg. Iſingr.

Pulvere cano] Sic in veteri codice. Superius dixerat de curru Cereris, *cano rota pulvere labens.* in codice Gryphii, *Tum laceras effuſa comas* (vel *genas*) *& pulvere canos Sordida*, unde non improba ſtructura elici queat. Martialis (iv. 53.) *cana putriſve coma.* Claver. pro *canos ſordida*, perperam *cano* Claverius, quia noſter *canum pulverem* ante jam dixerat. quod & perperam Raphelengius ſecutus. Virgil. Lib. x. 844. *Canitiem immundo deformat pulvere.* & Lib. xii. 611.

Canitiem immundo perfuſam pulvere turpans.

quae D. Hieronymus reſpexit Epiſt. ad Innocentium: *Canitiem immundam perfuſo pulvere deturpans.* Ovid. Lib. viii. Met. 528. *pulvere canitiem genitor foedatus.* Prudent. Pſychomach.

——— — fertur reſupina reductis
Nequidquam loris auriga, comamque madentem
Pulvere foedatur.

ſic optimus liber. Silius x. 511. *Pulvere canities atro ſquallebat.* & Lib. xii. *foedantes pulvere crinem. canentem.* quibus vulgata lectio abunde confirmatur. Heins. Statius viii. 243. *Canitiem nigram ſqualore.* vide & Praefat. Lib. ii. in Eutrop. 25.

178. *Sidereae*] *ſic demtae* Jun.

179. *Tandem*] *tendit* Voſſ ita & variatum ſupra. vid. ii. in Stil. 273. & 416. & alibi. deinde, *laxabat* Jun. *laxavit fletuſque* MS. Pulm. *quod criminis* Oxon. *quid*, & pro varia lectione, *quod* Leid. *Exitium, quo praeda feror* Voſſ.

182. *An coelum*] *Jam* unus Heinſii. *rupitque* Voſſ. *Tiphoeïa* ed. Vicet. Ald *Typheïa* ed. Parm. & Parrhaſ. & aliae *Tyſeia* Voſſ. *Tiphoea* Jun. *Typhoea* ed. Barth. *Typhea* Mediol. *Trarimem* Leid. & mox, *fractave.*

184. *Inarimen*] Antiquiores videntur legiſſe apud Homerum Iliad. β. γαῖαν Ἐιναρίμης, non Ἐιν' Ἀρίμοις. quis enim ignorantiae aut oſcitantiae arguat divinos illos Muſarum interpretes. ſic forte παναϑηναῖα & παναχαιοὶ ex duabus dictionibus in unam coaluere. Sane Maximus Planudes natione Graecus expreſſe agnovit Ἐιναρίμην. ac Plinius ita ſcripſiſſe Homerum pronuntiat, quidquid Euſtathius & Aldus voluerint, neque tamen Ἄριμα ab aliis dicta negare

Alcyoneus per ſtagna pedes Tyrrhena cucurrit?
An vicina mihi quaſſatis faucibus Aetna
Protulit Enceladum? noſtros an forte penates
Adpetiit centum Briareïa turba lacertis?
Heu, ubi nunc, ubi, nata, mihi? quo mille miniſtrae,
Quo Cyane? volucres quae vis Sirenas abegit?
Haeccine veſtra fides? ſic fas aliena tueri
Pignora? Contremuit nutrix, moerorque pudori
Ceſſit, & adſpectus miſerae non ferre parentis
Emtum morte velit. longumque inmota moratur
Auctorem dubium, certumque expromere funus.
Vix tamen haec: Acies utinam veſana Gigantum
Hanc dederit cladem! levius communia tangunt.
Sed Divae, multoque minus quod rere, ſorores
In noſtras nimium conjuravere ruinas.
Inſidias Superûm, cognatae vulnera cernis

In-

negare licet. CLAVER. *Inacrinam* Oxon. *fractaque* Jun. *Vegei* vel *Veſevi* vel *Miſeni* Voſſ. *Veſei* Oxon. *Alcbiones* Jun. *Alcionus* Oxon. *Alrbimeus*, *Alceonus*, *Alciones* alii. *Alcyones* Ald. Junt. Colin. *Tyrrhena pedes per ſtagna* Oxon. duo. mox, *caſſatis* Voſſ.

187. *Protulit*] *Pertulit* Jun.

188. *Adpetiit*] Alter Voſſianus, *Arripuit*. quomodo & pro diverſa lectione ſecundus Vaticanus. Bell. Gild. 480. *Arripiunt naves.* Virgil. Lib. IX. 13. *turbataque arripe caſtra.* & Lib. XI. 531.

Arripuitque locum & ſilvis inſedit opacis.

non abludit noſter infra 286.

Aut tibi commiſſas rapuit Tritonia pugnas.

HEINS. *Briaren* Mediol. Dan. Heinſium legere, *centum*, *Briareia turba*, *lacerti* notavit filius.

189. *Heu ubi nunc, ubi, nata, mihi?*] Sic venuſte Florent. S. Marci. Vulgo, *ubi nunc eſt nata.* unde, *ubi nunc es* olim legebam, quod unus Petav. cum Regio & Oxonienſi adſtruunt. Ovid. IV. Faſt. 456. in hac fabula:

Nec mora: me miſeram! filia, dixit, ubi es?

HEINS. *Heus* Leid. Jun. duo, Voſſ. duo, Mediol. edd. Vicet. & Parm. *ubi nunc eſt rapta mihi* Voſſ.

190. *Sirenas*] *Sirenes* Leid. Mediol. & alii. mox, *noſtra* Mediol. & deinde, *contemnit nutrix*, & *nos ferre.*

192. *Maerorque timori ceſſit*] *pudori* ambo MSS. DELR. *pudori cedit* in ſcriptis nonnullis. HEINS. *cedit* quatuor ſcripti.

194. *Emtum morte*] Imitatur Maronem Lib. X. Aen. 503. *magno cum optaverit emtum Intactum Pallanta.* II. Aen. 109. *magno mercentur Atridae.* Sidon. Lib. VII. Ep. XIV. *emtum maximo velim.* atque ita loquitur Ictus Paulus in L. *ſi ſervus* 33. ff. ad L. Aquil. *veluti filium naturalem occiderit, quem tu magno emtum velles.* DEMPST.

195. *Auctorem*] Hic verſus aberat a veteri codice, an oblivione librarii, an vero alterius exemplaris fide? vix ſane percipio, neque plus ei tribuo, quam illi, qui Statio irrepſit,

Donec in anguſtam ceciderunt undique vallem.

ſed prodeunt forte ex eadem officina. CLAVER. *raptorem dubium* Mediol. quod pro gloſſa erat in Leidenſi.

197. *Levius communia tangunt*] Puto, *tangant.* HEINS. *laedunt* Oxon. duo. verſus hic deerat Leidenſi. *cladem dederit* alt. Junian.

198. *Quod rere*] *quam* Junian. vid. II. in laud. Stilich. 292. deinde *conſpiravere* Jun. *conjuravere manus* Mediol.

200. *Cognataque vulnera*] *cognatae* Putean. & Florent. S. Marci & Junian. bene. mox *infenſior* cum ſcriptis legendum, vulgo *incenſior*, quod Latinum non eſt. noſter II. in Eutrop. 487.

Infenſos tandem Superos & conſulis omen
Agnovere ſui.

VI. Conſ. Hon. 315. *Infenſi comites odere propinqui*, ubi alii codices, *offenſi.* Val. Flacc. V. 17. *quid tantum infenſa repente Numina.* Ovid. I. Faſt. 482. *infenſo pulſus es urbe deo.* vidit & veram ſcripturam

 curſ

Invidiae: Phlegra nobis inſenſior aether.
Florebat tranquilla domus: nec limina virgo
Linquere, nec virides audebat viſere ſaltus,
Praeceptis obſtricta tuis. telae labor illi,
Sirenes requies; ſermonum gratia mecum,
Mecum ſomnus erat, cautique per atria ludi.
Quum ſubito (quonam, dubium, monſtrante latebras
Reſcierit) Cytherea venit, ſuſpectaque nobis
Ne foret, hinc Phoeben comites, hinc Pallada junxit.
Protinus effuſo laetam ſe fingere riſu,
Nec ſemel amplecti, nomenque iterare ſororis,
Et dura de matre queri, quae tale receſſu
Maluerit damnare decus, vetitoque Dearum
Conloquio, patriis procul amandaverit aſtris.
Noſtra rudis, gaudere malis, & nectare largo

In-

curis ſecundis Barthius. HEINS. *collataque vulnera* Voſſ. *infeſtior* idem Leid. Voſſ. & Pulm. MS. & Mediol. *impenſior* Jun. vid. II. in Eutrop. 487.

202. *Limina*] *lumina* ed. Gryph. mox, *aſtricta* Voſſ. *obſtructa* Oxon. Voſſ. alt. *meis* etiam Jun.

206. *Caſtique*] Victoris liber, *tacitique*, & inter lineas, vel *cautique*, quod meus codex retinet. DELR. *cautique* Aldus, Vatic. & plerique alii, quod rectum alibi diximus. quamquam & Cicero de Aruſpicum Reſponſis: *quominus caſtiſſimos ludos omni flagitio pollueres.* HEINS. *gratique* Jun. MS. Pulm. *tacitique* ejusdem alii. *canptique* Jun. *caſti ſimul ludi* edd. *atria* Vicet. Parm. & meminit hujus lectionis Parrhaſius. *cauti* praefert Heinſ. ad Lib. II. Rapt. II.

207. *latebras Reſcierit*] Non, *tenebras Praeſcierit* ſcripti. HEINS. *dubium* eſt Jun. Voſſ. *dubium quonam* Voſſ. & Leid. *Perſcierit* Voſſ. *Aſcierit* Oxon.

209. *Hinc Phoeben comites, hinc Pallada junxit*] An *duxit?* quod in nonnullis repperi. ſed nil immutemus praeſtat. HEINS. *duxit* MS. Pulm. Voſſ. *non fuit* Voſſ. idem

211. *Nec ſemel*] *Non ſemel* Voſſ.

213. *Vetitamque Dearum Conloquio*] *Vetitoque* malim, ut Iſingrinus & Petavianus unus. HEINS. *Eloquio* Voſſ. *notamque Dearum* Oxon.

214. *Amendaverit*] Sic in veteri codice, ſed non melioris notae. nam in altero, *abſentaverit*, eadem forma, qua *praeſentare* Fabius & Plinius dixerunt; quare non video cur facile mutari debeat, aut ingrata ſit legenti. CLAVER. *patriisque procul mandaverit aſtris* Aldum & ſex ſcriptos praeferre video. Claverii liber, *patriis procul amandaverit.* quomodo & Iſingrinus cum Vaticano aliisque. etiam editiones quaedam, non inprobante Barthio, qui tamen videtur malle, *procul a patriis damnaverit aſtris*, oblitus id verbi verſu proximo praeceſſiſſe. vulgo, *abſentaverit*, quod Latinum eſſe non perſuadent nobis interpretes. *mandare* pro *amandare.* ſic Cicero pro Sulla, *in extremas oras mandare.* & pro Quintio, *infra mortuos mandari. amandare* ſive *amendare* pari ſignificatione apud A. Gellium occurrit Noct. Attic. Lib. XII. cap. I. *Neque multo minor amendati ad nutricem filii quam morte amiſſi oblivio eſt.* HEINS. ſupra vs. 84. *Siculis olim mandaverat armis.* ubi *emandaverat* & *amandaverat* alii. ut hic Jun. Oxon. *patriis procul abſentaverat aſtris* Leid. edd. Vicet. Parm. *abſentaverit horis* Mediol. *emendaverit* MS. Pulm. *procul a patriis mandaverat* unus Pulm. & Barth. quod non diſplicet, vel etiam, quod praeferimus, *patriis procul amandaverit aſtris* (vel *oris.* ut eſt in Voſſ.) ſic Livius XXXIX. 13. *ut ſe extra Italiam aliquo amandarent.* ubi alii *ablegarent.* vide notas Gronovii. Servius ad illa Virgil. III. Aen. 50.

Infelix Priamus furtim mandarat alendum
Threicio regi.

aphaereſis eſt ſive dixeris commendarat, *ſive* amandarat, *&* mandaret *eſt amoris*, amandaverat *vero odii eſt*, *&* amandare *eſt ſub ſpecie legationis aliquem relegare.* Suet. Cal. IX. & Tib. VI. *demandare* utitur. BURM.

215. *Noſtra rudis*] *Illa* Oxon. duo. reſpexit forte illa Ovidii III. Met. 292. *Laeta malo, nimiumque potens.* & XI. 106.

Laetus abit, gaudetque malo Berecynthius heros.

nectare longo Oxon. Leid. & Mediol. quae varietas obvia apud noſtrum. vid. Bell. Get. 122. vide ad Phaedr.

Inſtaurare dapes. nunc arma habitumque Dianae
Induitur, digitisque adtentat mollibus arcum.
Nunc crinita jubis galeam, laudante Minerva,
Inplet, & ingentem clipeum geſtare laborat.
Prima Venus campos Hennaeaque rura maligno
Ingerit adflatu. vicinos callida flores
Ingeminat, meritumque loci, velut inſcia, quaerit.
Nec credit, quod bruma roſas innoxia ſervet,
Quod gelidi rubeant alieno germine menſes,
Verna nec iratum timeant virgulta Boöten.
Dum loca miratur, ſtudio dum flagrat eundi,
Perſuadet. teneris, heu, lubrica moribus aetas!
Quos ego nequidquam planctus, quas irrita fudi
Ore preces? ruit illa tamen confiſa ſororum
Praeſidio: famulae longo poſt ordine Nymphae.
Itur in aeterno veſtitos gramine campos,
Et prima ſub luce legunt, quum rore ſerenus
Albet ager, ſparſosque bibunt violaria ſuccos.
Sed poſtquam medio ſol inſtitit altior axi,

Phaedr. II. fab. 6. & doctiſſimum Arntzenium ad Aurel. Vict. Caeſ. XIII. BURM.

217. *Digitisque adtentat*] *digitis* Jun. Mediol. & Leid. edd. Vicet. & Parm. *attendit* Voſſ. *aptavit* Jun. ut ſupra 175. & Bell. Get. 495. *obtendit* Voſſ. mox pro *crinita*, *crinata* Voſſ.

220. *Hennaeaque rura maligno*] Sic Parrhaſii editio, non *Aetnaeaque*. HEINS.

221. *Affatu*] Vetus liber, *afflatu*. DELR. *afflatu* ſcripti fere omnes. *afflatum* pro inſtinctu ponit. conjunxit haec duo Cicero Lib. I. de Divinat. *oracula, quae inſtinctu divino, afflatuque funduntur.* Adpoſite idem ad Herennium Lib. IV. *circumſpectans huc & illuc, ſi quem reperiat, cui aliquid mali faucibus afflare, quem ore attingere, dentibus inſecare, lingua aſpergere poſſit.* HEINS. *afflatu* Mediol. & alii.

222. *Meritumque loci*] vide ad Ovid. III. Amor. XIII. 5. notas Heinſii.

223. *Nec credit*] *Non credit* Voſſ. *Atquaerit* Voſſ. alter. *ſervat* Oxon.

224. *Alieno gramine menſes*] Codices vetuſti, *germine*. idque bene. de floribus enim ſermo eſt, quibus ſemper abundat campus Hennenſis. *gramina rubere* inepte dicuntur, ut mox quoque ſcribendum videatur:

Itur in aeterno veſtitos germine campos.

HEINS. *gelidae r. a. g. meſſes* Jun. de *germine* & *gramine* confuſis vid. Lib. II. 77. & 132.

226. *Dum flagrat eundi*] Diſtinguendum puto:

——— *ſtudio dum flagrat eundi,*
Perſuadet. teneris, heu, lubrica moribus aetas!

ut τὸ *perſuadet* ad Venerem referatur, neque aliter curis ſecundis Barthius. HEINS. Ita jam Parrhaſius. *fragrat* Voſſ. *tenebris* Mediol. an *lubrica motibus?* quae facile movetur & flectitur. vide ſupra.

228. *Planctus*] *gemitus* Oxon. *nec quicquam* edd. Vicet. Parm. Junt. mox pro *confiſa*, *confuſa* Mediol.

231. *Campos*] Ennenſis vetus liber, *colles*, videlicet Aetnaeos. DELR. *colles* meliores ſcripti. ſic & *vallium Hennenſium* ſubinde meminit. HEINS.

233. *Albet ager*] Sic vetus liber, alias, *alget.* Horatius: *nec prata canis albicant pruinis.* CLAVER. Sic ex ſuo codice & Horatio Claverius. cui *prata pruinis albicare* dicuntur. Valer. Flacc. Lib. II. 73.

Jamque ſub Eoae dubios Atlantidis ignes
Albet ager.

Auſonius Idyll. VI. de Roſis:

Vidi Paeſtano gaudere roſaria cultu
Exoriente novo roſcida Lucifero.

Alii, *alget*, quod Raphelengius & Barthius ſequuntur. HEINS. *ſereno albet* Voſſ. vide ad d. Val. Flacci locum. *alget* cum gloſſa *friget* Leid.

234. *Sol altior adſtitit*] Sic in optimo exemplari.

Ecce polum nox foeda rapit, tremefactaque nutat
Inſula cornipedum pulſu, ſtrepituque rotarum.
Noſſe nec aurigam licuit; ſeu mortifer aeſtus,
Seu Mors ipſa fuit. luror permanat in herbas:
Deficiunt rivi: ſqualent rubigine prata:
Et nihil adflatum vivit. pallere liguſtra,
Exſpirare roſas, decreſcere lilia vidi.
Ut rauco reduces tractu detorſit habenas,
Nox ſua proſequitur currum; lux redditur orbi.
Perſephone nusquam. voto rediere peracto,

Nec

eodem labdaciſmo, ut ita dicam, uſus eſt Lucretius, *Sol alte lampade ſurgens.* CLAVER. Iſingriniani codicis lectio eſt, *Sol inſtitit altior axi*, quomodo & Gyrald. prim. & Vatic. & ex noſtris plerique. Moreti, *altius inſtitit.* non male. alii, *extitit axe.* vulgo *adſtitit orbe.* Ovid. Epiſt. VIII. 105.

Cum tamen altus equis Titan radiantibus inſtat.

mox legendum cum Aldo & potioribus membranis, *nox foeda. alta* ferri non poteſt, quia *altior* praeceſſit. Si quis Vaticani codicis lectionem, *nox atra* malit, quam & in ſuis invenit Parrhaſius, non repugno. HEINS. *adſtitit orbi* Aldus. *exſtitit* Mediol. qui verſum hunc omittit, ſed in margine habet. pro *nox alta*, cum aliis apud Parrhas. legendum credo. *atra.* ut in Mediol. quae voces paſſim confuſae. vid. Senec. Thyeſt. 51. & Ovid. III. Amor. v. 46. nondum enim alta nox erat, ſed tenebrae ſubitae noctis imaginem dabant. BURM.

236. *Cornipedum ſtrepitu, pulſuque rotarum*] Sic editiones nonnullae & ſcripti plerique. malim tamen, *cornipedum pulſu ſtrepituque*, ut apud Martialem Lib. VII. 6.

Et ungularum pulſibus calens Iſter.

Statius Lib. VII. Theb. 120.

Auget & arma virum, pulſusque imitatur equorum.

ubi vulgo, *curſusque.* plura ad Virgil. VI. Aen. 591. HEINS. *curſu ſtrepituque* MS. Pulm. *ſtrepitu curſuque rotarum* Leid. edd. Vicet. Parrh. Junt. Ald. & aliae. ut ita Conſ. Olybr. 101. *curſuque rotarum ſaucia. cornipedum fremitu* etiam legi Parrhaſius teſtatur. vide & ad Val. Flacc. V. 612. & forte imitatus eumdem, qui Lib. VI. 168.

Ipſe rotis gemit intus ager, tremebundaque pulſu
Nutat humus.

pulſus enim proprie pedum eſt. Ovid. Epiſt. XVI. 59

Ecce pedum pulſu viſa eſt mihi terra moveri. BURM.

237. *Mortifer aeſtus*] In veteri libro, *mortifer eſtus*, alias, *mortifer ille.* neſcio quid ſimile apud Lucretium legi, & ſane *mortiferum aeſtum* reperies, idem eſt, opinor, quod peſtilitas. CLAVER. *mortifer aeſtus* pro *ille*, ex libro Claverii eſt. Lucret. Lib. VI.

Haec ratio quondam morborum & mortifer aeſtus
Finibus Cecropiis funeſtos reddidit agros.

quibus in verſibus nihil mutandum. noſter *lethiferum ſpiritum* Lib. II. 202. appellarat. Ovid. VII. Met. 532.

Lethiferis calidi ſpirarunt aeſtibus Auſtri.

Barthius tamen vulgatam amplectitur. HEINS. *licuit mihi*, *mortifer ille* Jun. *ſeu m. ille* Leid.

238. *Livor permanat*] Sic veteres codices, quibus excuſi aliquot adſtipulantur. alii, *luror*, quod Janus non improbat. ego, quia in nullis codicibus inveni, non probo. DELR. *luror permanat in herbas* ſcriptorum praeſtantiorum lectio eſt. vulgo, *livor permanſit in herbis*, quod nollem defenderet Barthius. *luror* Raphelengii eſt contra auctoritatem veterum librorum. HEINS. *luror permanſit in herbis* edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. & aliae.

239. *Prata*] Lucretius:

Finibus Cecropiis funeſtos reddidit agros
Vaſtavitque vias. CLAVER.

240. *Adflatum*] *afflatis* Mediol. *afflatu* Leid. *nil afflatu* Voſſ.

141. *Decreſcere*] Victoris liber, *marceſcere.* DELR. Codex Regius, *liveſcere.* Ipſe olim *areſcere*, vel *flaveſcere* legebam. *marcentes coronas* mox habebimus. HEINS. *exuberare roſas* Leid.

242. *Rauco*] *ut tanto* Voſſ. *reduces rauco* Leid. edd. Vicet. Ald. Parrh. & aliae. *detraxit* legi etiam ait Parrh. & ita edd. Vicet. & Parm. *perſequitur* Oxon. Jun. *currus* Voſſ. *curſu* Jun.

244. *Perſephone nusquam*] *nulla eſt* in veteri codice eleganter. ſic enim loquitur Terentius. alias *nusquam.* CLAVER. *nusquam* noſtri libri conſtanter, niſi quod nonnulli verbum ſubſtantivum addunt. Claverianum *Perſephone nulla eſt*, a Raphelengio & Barthio probatum, minus ad rem facit. & eſt Comicum, quamvis & in Propertio occurrit. *Perſephone* *nus-*

Nec manſere Deae. mediis invenimus arvis
Exanimem Cyanen. cervix redimita jacebat,
Et caligantes marcebant fronte coronae.
Adgredimur ſubitae, & caſus ſcitamur heriles,
(Nam propior cladi ſteterat) quis vultus equorum?
Quis regat? illa nihil. tacito ſed laeſa veneno
Solvitur in laticem. ſubrepit crinibus humor.
Liquitur, in roremque pedes & brachia manant,
Noſtraque mox lambit veſtigia perſpicuus fons.
Diſcedunt aliae. rapidis Acheloïdes alis
Sublatae Siculi latus obſedere Pelori;
Accenſaeque malo jam non inpune canoras
In peſtem vertere lyras. vox blanda carinas
Adligat. audito frenantur carmine remi.
Sola domi luctu ſenium tractura relinquo.
Haeret adhuc ſuſpenſa Ceres, & ſingula demens

Ceu

nusquam, ſubintelligitur, *comparuit*. Martialis IV. 66.

Dic ubi ſit decies, mater quod avara reliquit?
Nusquam eſt. feciſti rem, Line, difficilem.

HEINS. *nulla eſt* edd. Vicet. Parm. Junt. & aliae. Ovid. XI. Met. 684.

Nulla eſt Halcyone, nulla eſt, ait, occidit una
Cum Ceyce ſuo.

nusquam eſt Mediol. *nunquam eſt* Leid. BURM.

Rediere] Forte, *viſere*. BURM.

245. *Invenimus arvis*] *undis* Moreti & Voſſii liber. rectius. Ovid. V. Metam. 413. de Cyane:

Gurgite quae medio ſumma tenus extitit alvo
Agnovitque deam. HEINS.

248. *Adgredimur ſubitae*] non, *ſubito*, Voſſiano libro debetur. mox, *& caſus ſcitamur* Claverianum eſt. in plerisque ſcriptis haec inquinatiſſima ſunt. HEINS. *Adgredimur tacitam* alii apud Parrhaſ. *Adgr. propius* Moreti liber. *tacitae* Oxon. Jun. Voſſ. *taciti* Oxon. alt.

Scitamur] ſic optimus liber. magnam vero huic loco inflixit plagam vel ſcriptorum incuria, aut perfidia, dum ab iis prima hujus verbi ſyllaba corripitur. nam invenias ubique fere, *Caſusque ſcitamur heriles*. At Virgilius (II. Aen. 114.)

Suſpenſi Eurypilum ſcitatum oracula Phoebi
Mittimus.

alias etiam *ſcrutamur*, ſed falſo. CLAVER. *caſusque citamus* Oxon. duo. & Leid. niſi quod *ſcitamur*. *citamur* Jun. *caſus citamus* Jun. alt. *ſcrutamur* Moret. Iſingr. *ſcitamur ab illa* Voſſ. forte: *Adgredimur: ſubitos caſus s. b.*

249. *Nam propior*] *Namque prior* Voſſ. *qui vultus* Oxon. *Qui regat* idem. *quos* Voſſ. mox, *iſta nihi tacite* Voſſ. *ille nihil* Mediol.

250. *laeſa veneno*] Dictio haec mediae ſignificationis, ita ut addi oporteat ſitne bonum an malum. quare Bell. Gildon. *noxia venena* dixit. ſed hic non opus fuit. Ceterum notus eſt Homeri verſus a Juriſc. citatus. At Auſonius:

Separet haec ſi quis, faciunt diſcreta venenum,
Antidotum ſumet, qui ſociata bibet.

Ergo φάρμακα μεμιγμένα ſunt ſaepius ſalutaria: quem tamen locum viri magni longe ſecus accipiunt. CLAVER. Vulgo *lapſa veneno*. ſed Aldus cum ſcriptis plerisque *laeſa*. bene. Statius Theb. I. 171.

Atque aliquis cui mens humili laeſiſſe veneno
Summa.

Silius Lib. XIII. *fraudum illaeſa veneno*. Barthius fruſtra vulgatum tuetur. HEINS.

251. *Laticem*] *latices* Oxon. *ſurrexit* Voſſ. *ſubrepſit* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Iſing. & aliae, ut & Barth. mox *linquitur* Jun.

253. *Perſpicuus*] *perpetuus* Jun. *ambit* etiam Jun.

254. *Diſcedunt aliae*] Miniſtrae ſcilicet. ita haec & ſequentia diſtinguenda. HEINS.

Acheloides alis] *Acheloes in alis* Oxon.

255. *Obſedere*] meus MS. *obduxere*. DELR.

Canoras] *canoram lyram* Jun. *jam nunc* Leid.

258. *Adligat*] *Abligat* Mediol. & Leid. a m. prim. mox, *luctus* Voſſ.

260. *Haeret*] *maeret* unus Heinſii & edd. Vicet. & Parm. ita variant codices apud Val. Fl. IV. 5. *Haeret inops*, vel *Maeret*.

262.

Ceu nondum tranſacta, timet: mox lumina torquens
Ultro in coelicolas furiato pectore ferri.
Arduus Hyrcana quatitur ſic matre Niphates;
Cujus, Achaemenio regi ludibria, natos
Avexit tremebundus eques. fremit illa marito
Mobilior Zephyro, totamque virentibus iram
Diſpergit maculis, jamjamque hauſtura profundo

Ore

262. *Vultu*] Primus hoc loco ex meo MS. repoſui *Ultro*. DELR. *Multum ad coelicolas* vetus liber. alii, *Ultro*. & vero Seneca: *ultro adfero res multum cogitatas*. CLAVER. *Ultro* Delrii liber, quod & in ſuis inveniſſe Claverius videtur. ex noſtris Vaticanus unus melioris notae & Bartholinianus pari modo agnoſcunt, probavitque Barthius curis ſecundis. vulgo, *vultu*. infra, *accenditur ultro Relligione loci*. & mox, *ſolamque inſtantibus ultro Hoſtibus expoſui*. atque ita paſſim. Virgil. IV. Aen. 304.

Tandem his Aenean compellat vocibus ultro.

in coelicolas etiam Iſingrinus. quod placet. ſic *ferri in hoſtem* ſaepe apud poëtas. pro *Ultro* Iſingrinus & quidam ex noſtris, *Multum*. non male. alii, *Vultum*, ut legendum forte ſit:

Vultu in coelicolas furiato & pectore fertur.

praeterea *ferri* in uno Mediceo pro *fertur*. venuſte. quomodo noſter non raro. HEINS. *furibundo* Voſſ. *furiali* alter. *fatur* Leid. a m. pr.

263. *Hyrcana*] *arcana* Jun. *Typhates* Oxon.

Matre] Id eſt, Tigride. haec comparatio fluxit e Thebaide:

Qualis ubi audito venantum murmure tigris
Horruit in maculas.

CLAVER. Maximus furor tigris rapto foetu. noſter I. in Rufin. 227.

Aut Hyrcana premens raptorem bellua partus.

Rapitur autem equo maxime veloci, ſaepiusque mutato, ne mater conſequi poſſit. Plin. Lib. VIII. cap. 18. cui adſtipulatur Flaccus Argon. Lib. I. 490.

Venator quum luſtra fugit, dominoque timentem
Urget equum, teneras complexus pectore tigres.

Martial. Lib. VIII. Ep. 26. quod de globo vitreo objecto matri, in quo depicti catuli ad eam remorandam, petitum eſt ex Aeliano in Hiſt. Nat. addit Solin. cap. XXXI. tantam ejus eſſe rabiem, *ut navi impoſitum praedatorem etiam per fluctus conſequatur, donec mergatur*. quod mirum materni animi adfectum in Cerere poteſt exprimere. DEMPST.

265. *Avexit*] Vetus liber, *Advexit* DELR. *Avexit* habet MS. non *Advexit*. CLAVER. *Advexit* Mediol. Jun. Oxon. duo, Voſſ. duo. *Adduxit* Jun. *Aduxit* Leid. *Achymenio* etiam Mediol.

Eques] Pomp. Mela: *Eques ubi interceptos catulos cepit avehere* (agnoſcis verba Claudiani) *aſtu unum omittit: haec projectum ad cubilia refert: rurſum & ſaepius id fit, donec profugus raptor evadat*. unde Martialis: *Raptor in Hyrcano qui fugit albus equo*. *Albus* vero idem quod tremebundus, ut loquitur Claudianus. CLAVER.

Fremit illa marito] *fremere* ad velocitatem nihil facit. malim igitur, *premit*. ut I. in Rufin. 229.

Aut Hyrcana premens raptorem bellica Parthum.

praeterea pro *Avexit* codex V. C. Thomae Bartholini, *Avertit*. eleganter ſatis. HEINS. *illa marino* quosdam legere teſtatur Parrhaſius. *nobilior* Oxon. male. vide ſupra vs. 138. *mobilior velo* Oxon. prior. vide Brodaeum ad Oppian. I. Cyneg. 322. & III. 360. quae Parrhaſius hic habet ex Ambroſii Hexaemero, erant in Bodlejano, ut gloſſa adſcripta. & Servius ad Virg. II. Georg. 150. ex MSS. Leidenſibus habet: *Beſtiae Armeniae tigres, quae vitro falluntur raptis catulis*. adde Valeſ. ad Amm. Marcell. XXIII. 6. BURM.

267. *Diſpergit*] *Diſperſit* multi codices, & edd. Vicet. Parm. Ald. Junt. & aliae. *nimiumque exhauſta* Jun. *vivum hauſura* vel *hauſtura* Voſſ. *nimiumque hauſtura* Leid. Oxon. duo, unus Heinſii, edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae. *nimiumque hauſura* Jun. alt. conjecerat & Heinſius, *timidumque*, ſed vulgata ſana. Ovid I. Met. 535.

Alter inhaeſuro ſimilis, jam jamque tenere
Sperat. BURM.

Maculis] Satyricus: *Parcit cognatis maculis fera*, & *tigris maculoſa*, ut etiam docuit ſupra Stat. cave ergo retia interpreteris. CLAVER.

Jamjamque hauſura] Recte & eleganter ex veteri codice & Statio. alias inoleverat, *nimiumque hauſtura*. Virgil. (II. 530.) *jamjamque manu tenet*. & IV. 381. *ſupplicia hauſurum ſcopulis*. CLAVER. *jamjamque* Claver. vulgo, *nimiumque*. Iſingr. *inhiatque*, quomodo apud Virgil. IV. Georg. 483. *tenuitque inhians tria Cerberus ora*. Si quis mordicus forte pro lectione *nimiumque* pugnet, poteſt eam confirmare, quod noſter eo verbo non indelectatus videatur. ſic ſupra:

In noſtras nimium conſpiravere ruinas.

vir doctus, qui *mimum* legit, ipſe mimum agebat.

in

Ore virum, vitreae tardatur imagine formae.
Haud aliter toto genetrix bacchatur Olympo;
Reddite, vociferans: non me vagus edidit amnis:
Non Dryadum de plebe ſumus: turrita Cybebe
Me quoque Saturno genuit. quo jura Deorum,
Quo leges abiere poli? quid vivere recte
Proderit? en audet noti Cytherea pudoris
Oſtentare ſuos poſt Lemnia vincula vultus.
Hos animos bonus ille ſopor caſtumque cubile
Praebuit? amplexus hoc promeruere pudici?
Nec mirum, ſi turpe nihil poſt talia ducit.

in ſecundo Vaticano & Voſſ. *vivumque.* non male. ut apud Statium II. Theb. 132. *natis alimenta cruentis Spirantem fert ore virum.* infra de Torpedine;

Et vivos impune ferox depaſcitur artus.

atque ita conjecerat Barthius curis ſecundis, vel *primumque.* ſed Claveriana lectio vehementer arridet. ſic Libr. I. 254.

Filaque caeruleos jamjamque levantia fluctus
Arte tument.

ut illic conjecimus. Heins.

268. *Virum*] Statius de Tigride: *Spirantem fert ore virum.* hujus vero animalis tanta eſt pernicitas, ut ex Zephyro marito concipere dicatur: ut equae Hiſpanae, ova etiam huic vento tributa. ζεφύρια ᾠὰ Ariſtoteli, at vero ζέφυρος γενετὴρ Oppiano dicitur, unde Lucretius, *genitabilis aura Favoni.* Claver.

Vitreae tardatur imagine formae] Speculis ad rapidiſſimam feram detinendam a venatore diſpoſitis. Delr. Melae interpres haec ſcite explicat ex B. Ambroſio, ita ut ſit orbis vitreus, ſeu ſpeculum, quod moretur oculos tigridis eluſae vano aſpectu, vel prae admiratione, nam & conſulere ſpeculum apud Gallos *mirari* eſt, ut apud Albinovanum *firmare oculos*, idem quod *claudere.* Claver.

269. *Toto*] *genetrix toto* Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald & aliae.

270. *Reddite*] Vox juri accommoda. apud Ovidium (III. Art. 449.) puellae clamant in foro: *Redde meum.* deinde illud (I. Art. 641.) *reddite depoſitum.* nec te celabo divinum Cujacium dicere ſolitum, circa haec duo vocabula, *meum* & *tuum*, verſari hodie civilem prudentiam. Claver.

Non me vagus &c.] Senſus eſt, natales non tam obſcuri mihi, quam aut Dianae, quae Latonae ruſticae filia eſt, aut Veneri, quae mari nata eſt. quod lege apud Tiraq. II. Connub. Dempst. *nec me*, & mox, *Saturnus* Jun.

273. *Quo leges cecidere poli*] *abiere* malim cum primo Vaticano, meo, & Parrhaſii editione. Epiſt. ad Hadrian. *Quo ſenſus abiere pii?* Lucan. Lib. VII. 75. *Quo tibi fervor abit?* Statius VII. Theb. 180. *quo ſacra tamen ritusque peremptae Mater abire jubes.* ſic apud Homerum Iliad. 9. πῆ ἔβαν εὐχωλαὶ, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι. poſſet & legi, *Quo leges recidere poli?* de qua locutione ſupra egimus Beli. Gild. 44. vel, quia in *recidere* plerumque prima ſyllaba producitur, *Quo leges ceſſere?* ut in Virgiliano VIII. 395. *fiducia ceſſit Quo tibi, Diva, mei?* Heins. *abiere* etiam Mediol. & Leid. ſic Tertull. Apol. VI. *quonam iſtae leges abierunt?* & paulo poſt, *majorum inſtituta ceſſerunt.* ita ut utraque lectio defendi poſſit. Burm.

274. *Noti pudoris*] Ironice dictum. *pudor* eſt pudicitia. ut Petron. CXI. de matrona Epheſia, *notae pudicitiae.* vel, quod poſtquam deprenſa fuit, liberius faciebat, quod ante tegebat, & ita omnis pudor aberat. ut Ovid. II. Art. 589. Burm.

275. *Lemnia vincula*] Amor indomita quaeque ſubdit ſibi, & ferociores animos mollit, inde data Fabulae occaſio, ut Venerem Marti concubuiſſe feratur. Ovid. Met. IV. Fab. V. & Κακοτεχνίας Lib. II. Martial. Lib. V. Ep. 7. Prudent. in Rom. *Deos catenae colligant adulteros.* Stat. II. Theb. *ultrices caſtigavere catenae.* *Lemnia vincula*, quod Vulcanus ea paraſſet, qui in Lemno inſula colitur. Plin. Lib. IV. cap. 12. Noſter in Epithal.

Lemnius haec etiam gemmis exſtruxit & auro.

hoc fictum, quod *crebra fulmina in Lemno cadant*, quorum ignis eſt Vulcanus. Serv. ad VIII. Aen. 454. idem vero epitheton uſurpavit Statius I. Silv. 2.

Lemnia deprenſo repſerunt vincula collo.

& III. Theb. 274. ſic Venus ad Martem:

Hoc mihi Lemniacae de te meruere catenae. Dempst.

276. *Ille ſopor*] *ſapor* Jun. *dedit ille pudor* Voſſ. *hos promeruere* Voſſ. *haec* vel *non* Voſſ. alt. mox, *non mirum* Voſſ.

Quid vos expertes thalami? tantumne relictus
Virginitatis honos? tantum mutata voluntas?
Jam Veneri, & ſociis junctae raptoribus itis?
O templis Scythiae, atque hominem ſitientibus aris
Utraque digna coli! tanti quae cauſſa furoris?
Quam mea vel dicto tenui Proſerpina laeſit?
Scilicet aut caris pepulit te, Delia, ſilvis:
Aut tibi conmiſſas rapuit, Tritonia, pugnas?
An gravis adloquio? veſtros an forte petebat
Inportuna choros? atqui Trinacria longe,
Eſſet ne vobis oneri, deſerta colebat.
Quid latuiſſe juvat? rabiem livoris acerbi
Nulla poteſt placare quies. his increpat omnes
Vocibus. aſt illae (prohibet reverentia patris)
Aut reticent, aut noſſe negant: reſponſaque matri
Dant lacrimas. quid agat? rurſus ſe victa remittit,
Inque humiles demiſſa preces, Ignoſcite, ſi quid

In

279. *Relictus*] Sequebatur in Jun. & Leid. *Omnis honor recti, vobis ſic fata receſſit*, vel *recedit*, *Virginitatis honos.* in Oxon. & Mediol. *Haec ait & lecturo faces altum nemus intrant.* & deerant ad vs. 361. media. In Leidenſi codice etiam ſequebatur *Omnis honos* &c. ſed in margine notabatur hic interſeri debere verſus, qui in calcem codicis erant rejecti; *Virginitatis honos* &c. usque ad 361. *Exploratque. relictis* cod. Parrh. & ed Parm.

280. *Voluntas*] *voluptas* Jun. Voſſ. mox, *jam Veneri ſociis victae* Leid. *jam Veneri junctae ſociis* Jun. Voſſ. *& ſociis vinctae* ed. Parm. *templis* Voſſ. *in templis* Jun.

282. *Hominem ſitientibus aris*] *hominum* Claudianus ſcripſerat, quidquid libri obſtant. Conſ. Manl. 297. *caedis ſitientem differat arcum.* Ovid. I. Triſt. El. v. ex veteri codice:

Utque rapax ſtimulante fame, ſitiensque cruoris
Incuſtoditum captat ovile lupus.

in vulgatis illic libris, *cupidusque cruoris.* Silius Lib. III. 577.

Atque ille haud unquam parcus pro laude cruoris,
Et ſemper famae ſitiens.

HEINS. Si libri auctores eſſent, ſequerer. ſed & Conſ. Mall. 251. *ſitiens mella.* & Praefat. Lib. II. Rapt. *ſitientes carmina rupes,* II. in Ruſin. 232. *barbaricos ſitientia pila cruores.* patiamur ergo Poëtam ſuo jure uti, & loquendi genus pro arbitrio variare. quid? quod in ſingulari illo *hominem* efficacior ſit ſpecies, quaſi nulli homini parcant, ſed humano generi ſemper ſint infeſtae arae. ita *homo* pro humano genere. Ovid. I. Faſt. 337.

Ante Deos homini quod conciliare valeret
Tus erat.

IV. Met. 691. *Nunc quoque nec fugiunt hominem.* ſupra vs. 145. *neu furtim pateant homini.* vide ad Phaedr. IV. 7. BURM.

284. *Laeſit*] *laedit* Jun.

285. *Haec caris*] *aut caris*, non *haec*, cum melioribus. HEINS. *aut caris* Jun. marg. Iſingr. ed. Ald. *haud* vel *an* Voſſ.

286. *Tritonia*] *Proſerpina* Voſſ. mox, *an gravis*, *aut* vel *ab* Voſſ. *eloquio* idem & Leid. & mox, *chores* vel *thoros.* & pro *atqui*, *certe.* *atque* Mediol. *at quae Trinacria* ed. Parm. *atque* Vicet.

291. *Nulla poteſt placare dies*] Imo *quies* cum melioribus. quod vidit etiam curis ſecundis Barthius. HEINS.

His] *hic* Mediol. mox, *aſt illas* Mediol. *aſt illam* Voſſ.

292. *Reverentia*] Supra dixit, *reverentia patris Obſtitit auxilio*, quare *ſententia*, quae vox in meo MSS. continebatur, repono DELR. Aldus & Iſingr. *ſententia*, quomodo & ex ſuo legit Delrius: nec aliter quinque noſtri. fruſtra. ſupra Lib. II. 234. *reverentia patris Obſtitit auxilio.* Jupiter apud Statium Theb. I. *noſtri reverentia ponderis obſtat.* HEINS. *ſententia* Juniani duo, Voſſ. mox pro *noſſe*, *ſcire* Voſſ.

294. *Rurſus*] *rurſum* Jun. *ſe victa revincit* Voſſ.

295. *Demiſſa*] Vetus liber, *delapſa.* DELR. *dilapſa* Jun. Oxon. duo Pulm. *elapſa* Voſſ. *delapſa* alter. *dilapſa pedes* Jun.

296.

Intumuit pietas: ſi quid flagrantius actum
Quam decuit miſeram. ſupplex dejectaque veſtris
Advolvor genibus. liceat cognoſcere ſortem.
Hoc tantum. liceat certos habuiſſe dolores.
Scire peto, quae forma mali. quamcumque dediſtis
Fortunam, ſi nota, feram, fatumque putabo,
Non ſcelus. adſpectum, precor, indulgete parenti:
Non repetam. quaeſita manu ſecurus habeto
Quisquis es. adfirmo praedam. deſiſte vereri.
Quod ſi nos aliquo praevenit foedere raptor;
Tu certe, Latona, refer. confeſſa Diana
Forte tibi. noſti, quid ſit Lucina, quis horror

296. *Intumuit*] *Intimuit* Voſſ. duo. *actum eſt* Ald. & aliae edd. *flagrantibus* ed. Vicet. Parm.

297. *Dejectaque*] Ita vetus liber. invitus prope feci, ut *miſeranda* excluderem, quia Ovidius (in Ibin 115.) *Sis miſer & nulli miſerabilis.* ſed *dejecta* magis quadrat, neque hic *miſeranda* tantum habet gratiae, quia non ſequitur e veſtigio *miſeram*. Claver. vulgo, *miſerandaque*, quod cum *miſera* uno eodemque verſu ferri non poteſt. Claverii & Iſingrini codices ſecutus ſum. noſter I. in Ruſin. 258.

——— dejecerat amens Occultis odiis terror. Heins.

Noſter Bell. Getic. 376.

Non dejecta malis, mixta ſed nobilis ira.

III. Conſ. Hon. 77.

Sceptraque dejecto dederat Romana clienti.

apud Stat. III. Theb. 314. Mars ad Venerem precantem:

Tunc me ſanguineo late deſervere campo
Res ſuper Argolicas haud ſic dejecta videbis.

decuit miſeros Voſſ. *miſeras* alter & Mediol. *miſeram decuit* Pulm. *miſerandaque matris* Leid. Burm.

298. *Liceat*] Thetis apud Statium: *ſit fas Pro nato timuiſſe mihi.* ſed non parili ſenſu. Claver.

299. *Hoc tantum*] Hic diſtinguendum cum Leid. & edd. Parm. Junt. Ald. & aliis. male aliae, ut Colin. Parrhas. *Hoc tantum liceat.* Virgil. II. Aen. 690.

Adſpice nos, hoc tantum. & ſi pietate meremur &c.

Stat. XI. 192.

Hoc tantum. & natae melius connubia jungas.

ubi Schol. Barth. *plura a te non peto.* Burm.

Dolores] *timores* Voſſ. *furores* unus Heinſii. Voſſ. Leid. edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. Barth. & agnoſcit Parrhaſius & Pulmannus. ſequens verſus deerat edd. Vicet. & Parm.

301. *Sit rapta*] Ita hic antea legebatur, pertinacem mendam tollente nemine, cum glacie frigidiorem ſententiam non animadverterent. meus MSS. *Quamcumque dediſtis Fortunam, ſi nota, feram.* quomodo ſcripſiſſe Claudianum nihil vereor praeſtare. Delr. Alii, *ſit rapta.* forte, *ſit nota.* Malim etiam, ſi per membranas liceat, *quamcumque daturae Fortunam, ſi nota, feram.* vel, *quodcumque dediſtis Fortunae.* nam *Fortunae* eſt in ſecundo Vaticano. *quantamque* quintus praeſtantis notae in eadem bibliotheca. Heins. *quantumque* Jun. Voſſ. *quantamque* Mediol. *tuliſtis* duo Pulm. *Fortunae* Leid. Jun. Voſſ. *ſit nota* Jun. Voſſ. & unus Heinſii.

301. *Non ſcelus*] Deeſt verſus hic Leidenſi.

303. *Non repetam. quaeſitâ manu*] Diſtinctione locum juvimus, qui Barthium valde exercuit. Heins. Barthius legebat: *Non repetam, quin viſa manet.* in priori editione, *qua viſa, mane.* deinde *quaeſita* retinet, & de Cerere quaerente intelligit. ego vulgatam, quae & in Leidenſi eſt, & edd. Vicet. Parm. & aliis, retineo. *quaeſita manu*, id eſt, vi rapta. (neutro genere utitur, pro *quaeſitam*) adquiſita tibi habeto. ita Flor. I. I. *manu capta ſunt matrimonia.* de raptu Sabinarum. & ita millies alii. *quaeſitum* vero pro acquiſitum ſaepe occurrit. Ovid. VII. Met. 657.

Quaeſitique tenax, & qui quaeſita reſervent.

vide ad II. Art. 674. ut vero hic *manu quaeſita*, ita Propert. III. XVI. 5. *mortales dextra cum quaereret urbes.* ubi vide Broukhuſ. Burm.

304. *Adfirmo*] Ulpiano: *Affirmator quaſi fidejuſſor eſt, cum idoneum tutorem dixit.* hic vero Ceres *adfirmat praedam*, ita ut idoneum raptorem praeſtet. Ovidius: *decepit idoneus auctor.* Claver.

305. *Quod ſi nos*] Non *vos*, probe unus Mediceus. deinde *foedere* pro *munere* potiores ſcripti, & hoc probe. Heins. *Si nos* etiam Mediol. mox pro *Tu certe*, *Tu ſaltem* Jun. Voſſ. Mediol.

307. *Quid horror*] Sic quatuor ſcripti. alii plerique, *quis horror.* vulgati, *timorque.* Valerius Cato in Diris:

Luna, dolor noſti quid ſit. miſerere dolentis.

Pro genitis, & quantus amor. partuſque tuliſti
Tu geminos: haec una mihi. ſic crine fruaris
Semper Apollineo: ſic me felicior aevum
Mater agas. largis tunc imbribus ora madeſcunt.
[Quid tantum eſt dignum fleri, dignumque taceri?]
Hei mihi! diſcedunt omnes. quid vana moraris
Ulterius? non bella palam coeleſtia ſentis?
Quin potius natam pelago terriſque requiris?
Adcingar luſtrare diem. per devia rerum
Indefeſſa ferar. nulla ceſſabitur hora.
Non requies, non ſomnus erit, dum pignus ademtum
Inveniam; gremio quamvis mergatur Hiberae
Tethyos, & rubro jaceat vallata profundo.
Non Rheni glacies, non me Rhipaea tenebunt
Frigora: non dubio Syrtis cunctabitur aeſtu.
Stat fines penetrare Noti, Boreaeque nivalem
Veſtigare domum. primo calcabitur Atlas
Occaſu, facibuſque meis lucebit Hydaſpes.
Inpius errantem videat per rura, per urbes
Jupiter. extincta ſatietur pellice Juno.
Inſultate mihi: coelo regnate ſuperbi.
Ducite praeclarum Cereris de ſtirpe triumphum.
Sic fatur, notaeque jugis inlabitur Aetnae,

No-

HEINS. *quis horror* Ald. de uſu praepoſitionis *pro* in ſimilibus vide ad Lucan. Lib. VII. 138. BURM.

310. *Sic me*] *ſic tu* unus Heinſii.

312. *Quid tantum eſt*] Hunc verſum non habuit vetus liber, nihiloque melior eſt aut majoris momenti. ejusdemque farinae eſt ille in fine Statii:

Aura ſilet, puppis currens ad littora venit.

non tamen rejeci, uti vides. CLAVER. Malim, *Quid tandem.* ſed cum Claverius teſtetur in optimo codice non comparuiſſe, per me licet pro ſpurio habeatur hic verſus. mox, *num bella palam*, pro *non* prim. Vatic. HEINS. Deerat & Jun. Voſſ. & uni Heinſiano. *quid tanto dignam fletu* Voſſ. alt. *tantum dignum eſt* Mediol. mox, *Heu mihi diſcedere* Leid. pro *diſceſſere.*

314. *Non bella*] *num* Jun. Voſſ. duo. *coeleſtia cernis.* Jun.

316. *Diem*] *fretrum* MS. Pulm. mox, *Indefenſa* Voſſ. *ceſſabitur ora* maluit olim Heinſius.

319. *Hiberae*] *hyberno* Jun. Mediol. & Leid. pro varia lectione. *harenae* in marg. in textu *Here. Ibero* Voſſ.

320. *Jaceat*] Victoris liber, *taceat.* DELR.

Vallata] Sic in optimo codice. Silius.

Inſula fluctivago circumvallata profundo.

alias, *velata*, quod nimis exile. CLAVER. *velata* editiones pleraeque praeter Aldinam. vid. II. in Rufin. 467. & II. Stilich. 189. & alibi. BURM.

322. *Non dubio*] *nec* MS. Pulm. *cunctabitur* non placebat Scaligero, qui vocem jugulaverat. Barthius in priori editione recte expoſuerat pro morabitur, detinebit, quam cur deſeruerit in ſecunda, neſcio. vide ad II. de Laud. Stil. 284. *contabitur* Leid. *dubiam Syrtim* dixit Lucan. I. 686.

323. *Fines*] *finem* Voſſ. *Boreaeque brumalem* idem, peſſime.

324. *Occaſu*] *Oceano* Leid.

326. *Rura*] *caſtra* Mediol. & Leid.

327. *Satietur*] *ſaturetur* Voſſ. & mox, *caelo regnante* idem & ed. Gryph. *caeli cum rege* Mediol.

330. *Sic fatur*] *Haec fatur* Jun. Voſſ. duo & Ald. *votaeque* Voſſ.

331.

Noctivago taedas inflammatura labori.
Lucus erat prope flavum Acin, quem candida praefert
Saepe mari, pulchroque ſecat Galatea natatu:
Denſus, & innexis Aetnaea cacumina ramis,
Qua libet usque, tegens. illic poſuiſſe cruentam
Aegida, captivamque pater poſt praelia praedam
Advexiſſe datur. Phlegraeis ſilva ſuperbit
Exuviis, totumque nemus victoria veſtit.
Hic patuli rictus, hic prodigioſa Gigantum
Tergora dependent; & adhuc crudele minantur
Adfixae truncis facies; inmaniaque oſſa
Ser-

331. *Inflammatura labori*] Unus MS. & unus impreſſus, *informatura*. DELR. *informatura* Inſingr. & ſeptem noſtri. non diſplicet. ut apud Virgil. Lib. VIII. 426.

His informatum manibus jam parte polita
Fulmen erat.

& mox 447. *ingentem informant clipeum.* Prudent. Pſychomach.

Aerea ſed caſſis cocto informata metallo.

ſic veterrimus liber, niſi quod tranſpoſitis vocibus *cocto caſſis* exhiberet. plura Lib. I. 237. diximus. hic tamen loci nil mutandum. Cicero Verrina VI. *Quam cum inveſtigare & conquirere Ceres vellet, dicitur inflammaſſe taedas iis ignibus, qui ex Aetnae vertice erumpunt* appoſite. HEINS. *informare* eſt ex arborum ramis caeſis parare & aptare ligna ad faces, quod ſequentia vs. 358. videntur firmare. prius enim parat taedas, quas deinde inflammant. vid. VI. Conſ. Honor. 572. BURM.

332. *Acin*] Hujus nominis prima ubique producitur apud Latinos. de Graecis nil mirer, quia vocalis anceps, eorumque leges minus ſeverae. Idem *Syphacis* penultimam corripit. Haec imitari quidem licet, ſed ſub conditione. At in vetuſtiſſimo codice, qui nomen Saletani praetulit, vix eſt, ut aliter legas, quam *flavum Acin*. CLAVER. Claverius in antiquiſſimo codice *flavum Acin* legi notat. quod miror ab eo non receptum, nam vulgata lectio *prope flumen Acin* contra proſodiae leges manifeſte pugnat. etſi priorem in *Acis* ſyllabam vetus epigramma necdum editum corripiat. cujus tamen auctoritas non eſt magna. DE GALATEA:

Diffugiens pontum ſilvas Galatea peragrat,
Cuſtodem ut pecorum cernere poſſit Acin.
Nam teneros greſſus infigit ſentibus ardens,
Nec tamen alta pedum vulnera ſentit amor.
Ipſa Cupidineae cedunt elementa pharetrae,
Cujus & in mediis flamma ſuburit aquis.

flavos Poëtis fluvios dici quis neſcit? ſic *flavus Tiberis*, *Lycormas*, *Alpheus*, *Simaethus*, alii. ſimile mendum infra Eidyllio de Phoenice ſuſtulimus:

Talis barbaricas fluvio de Tigride turmas
Ductor Parthus agit.

ubi *flavo* caſtigandum. ut & apud Propertium Lib. II. Eleg. IX. loco vexatiſſimo:

Et dominum lavit moerens captiva cruentum
Appoſitum flavis in Simoënta vadis.

ita enim conjicio corrigendum. vulgo, *fluviis vadis.* quod adjective ſumi Paſſeratius contendit, quomodo *pluvius Auſter*, ſed non perſuadet. fruſtra etiam vir maximus diſtichon totum, ut ſpurium, delendum cenſebat. Statius IV. Theb. 239.

Qui te flave natant terris Alphaee Sicanis
Advena. ita lege cum vetuſtiſſimis libris. HEINS. *flumen Athis* Voſſ. *Athim quod* Mediol. *flumen Atym quod* edd. Vicet. Parm. ita & *fluvius* & *flavus* in MSS. apud Val. Flacc. IV. 719.

334. *Ramis*] *ſilvis* Voſſ. duo. verſu proximo pro *ſecat*, *natat* Leid. quae eſt gloſſatoris expoſitio.

335. *Qua libet usque tegens*] *Quamlibet* opinor ſcribendum, de quo loquendi modo pluribus egi ad Naſonem. HEINS. *qua licet* Jun. Leid. Mediol. MS. Pulm. ed. Ald. *quamlibet* Voſſ. pro varia lectione. mox, *praedae* unus Heinſii.

337. *Advexiſſe*] Alter vetus liber, *adduxiſſe.* DELR.

Datur] Id eſt, traditur. ſimplex pro compoſito: atque ita Graeci utuntur ſuo *διδόναι*. Terentius, *paucis dabo.* Virgil. Ecl. I. *da Tityre nobis.* Scaliger tamen ait nihil inſuavius ac remotius eſſe a puritate Latini ſermonis. CLAVER. vide ad Valer. Flacc. Lib. V. 527. Ruaeus ad Virgil. Ecl. I. 19. *dare* in activa forma hoc ſenſu admittit, ſed *dari* eſſe ſequioris aevi putat. BURM.

338. *Totumque*] *totum vertit victoria nemus* Parm.

339. *hic prodigioſa*] *& prodigioſa* Voſſ. duo. Jun.

341. *Adfixae*] *adfixae facies. truncis immanique* Leid. *facies truncis immaniaque* ed. Parm. *facieſque* Voſſ.

 342. *Tu-*

Serpentum paſſim cumulis exſanguibus albent:
Et rigidae multo ſuſpirant fulmine pelles:
Nullaque non magni jactat ſe nominis arbor.
Haec centumgemini ſtrictos Aegaeonis enſes
Curvata vix fronte levat: liventibus illa
Exſultat Coei ſpoliis: haec arma Mimantis
Suſtinet: hos onerat ramos exutus Ophion.
Altior at cunctis abies umbroſaque late
Ipſius Enceladi fumantia geſtat opima,

Summi

342. *Tumulis exſanguibus albent*] *cumulis* lege vel contra ſcriptos. quod & Scaliger vidit. Stat. x. Theb. 649. *exanimes circum cumulantur acervi. exſangues acervos* vocat IV. Conſ. Hon. 472. Conſ. Olybr. 110.

Creſcunt in cumulum ſtrages, vallemque profundam
Aequavere jugo.

Bell. Gildon. 39.

Quid referam morbive luem cumulosque repletos
Stragibus.

ſic & alibi. HEINS. perpetua haec confuſio. vide II. in Eutrop. 439. Bel. Get. 514. IV. Conſ. Hon. 33.

343. *Rigidae*] *rigido* Leid.

Suſpirant] Supra de Encelado I. 134. *Spirat inexhauſtum flagranti pectore ſulfur.* tamen Scaliger hunc verſum reprehendit, atque ita caſtigat: *Exhauſtaeque rigent infeſto fulmine pelles.* cujus etſi diverſa ſententia, non tamen crediderim Claudiano, ſi eſſet redivivus, ingratum nimis fore. CLAVER. *ſuſpirant flumine* Voſſ. *ſanguine* quidam apud Parrhaſium. *ſuſpirare* cum utroque caſu accuſativo & ablativo conſtrui varie, videbis apud Broukh. ad Tibull. I. VII. 41. BURM.

345. *Strictos Aegaeonis enſes*] Alludit ad trophaea Romanorum, de quibus Servius ad II. Aen. princ. & noſter de VI. Conſ. Honor. de Gigantibus lege Gigantom. & de Aegaeone Homer. I. Iliad. 403. DEMPST. *fractos* mallt ex ſuis libris Parrhaſius, quod & mihi placet. mimeſis Statiana eſt Theb. II 707.

Quercus erat tenerae jam longum oblita juventae,
Huic laeves galeas, perfoſſaque vulnera crebro
Inſerit arma ferens: huic truncos ictibus enſes
Subligat, & fractas membris ſpirantibus haſtas.

quamquam fortaſſe rectius illic libri, *tractas*. & mox:

Nunc tibi fracta virûm ſpolia informesque dicamus
Exuvias. HEINS.

346. *Curvata vix fronde levat*] Ita vetus codex, non *fronte*. agit enim de arbore, atque ramos nimium ſpoliis onuſtos indicat. CLAVER. *fronte* priſcae editiones. rectius. arboribus apud Poëtas ſua capita, frontes, comae, brachia. nihil magis obvium. infra quoque 374. legendum, *frontibus aequis Adſtant.* HEINS. vide ad Ovid. IX. Met. 91. mox vs. 370. *capita* dat cupreſſis. ſic in Culice Virgiliano vs. 137 legerem cum Heinſio,

Appetit aëriis contingere frontibus aſtra.

ubi vulgo *montibus*. BURM.

347. *Zancli ſpoliis*] Cum in autographo *Coei* haberetur, incurius librarius *Caci* ſcripſit, ut etiamnum in meis membranis legitur. poſt cum, qui editionibus praeerant, nusquam ſe de ſecundo hoc terrigena *Caco* legiſſe recordarentur, audacter nimis, *Zancli* ſubſtituerunt. Victoris liber, *Cathi.* mendoſe. *Coei* Heſiodus, Diodorus, Apollonius, Apollodorus meminere, Κοῖον vocantes. Virgil. I. Georg. *tum partu terra nefando Coeumque Japetumque creat.* Propert. Lib. III. *coeloque minantem Coeum.* DELR. *Zancli* in MS. & excuſis. in altero, *Coei.* non male. ſed mutare ſum veritus, licet non meminerim gigantis, cui nomen fuerit *Zanclo.* At Zancle urbs Siciliae, neque unde dicta ſit, ſatis perſpicio. Silius tamen:

Nec Zanclea gerunt obſcuram moenia famam,
Dextera quam tribuit poſito Saturnia telo.

quod videtur hanc firmare lectionem. CLAVER. *Caci* in plerisque ſcriptis. alii alia monſtra lectionum ſuggerunt. vulgata ſcriptura optime ſeſe habet, niſi *Rhoeti* mavis, nam in duobus antiquis eſt, *rati.* Faceſſat Barthius cum ſuo *Zanclo*, qui nullus inter Gigantas fuit. HEINS. In MSS. nomina propria admodum depravata. ſic *Caci*, *Chachi*, *Aeaci.* mox, *minatis*, *minantis*, *Orphias*, *Oſyas*, *Oſyon* reperitur.

Mimantis] Sic in veteri codice, eſtque Gigantis nomen. Horat. *Typhoeus & validus Mimas.* alii, *minantis.* idque inepte. CLAVER.

348. *Ophion*] *Ophias* Leid. & edd. Vicet. Parm. mox, *& cunctis* edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. & aliae. *a cunctis* Voſſ. *lati* etiam Voſſ. mox, *ſpumantia* Mediol. & Jun.

352. *Lap-*

Summi terrigenûm regis, caderetque gravata
Pondere, ni laſſam fulciret proxima quercus.
Inde timor numenque loco, nemoriſque ſenectae
Parcitur, aetheriiſque nefas nocuiſſe tropaeis.
Paſcere nullus oves, nec robora laedere Cyclops
Audet, & ipſe fugit ſacra Polyphemus ab umbra.
Non tamen hoc tardata Ceres. accenditur ultro
Religione loci, vibratque incerta ſecurim,
Ipſum etiam per itura Jovem. ſuccidere pinus,
Et magis enodes properat proſternere cedros,

Ex-

352. *Lapſam*] Vetus liber vel *laſſam*, vel *lapſam*. DELR alii *lapſam*. ſed ſi lapſa jam erat, non video quomodo fulciri potuerit. Lege igitur *laſſam*, cum Delrii & Iſingrini codice ac ſex noſtris. Idyll. de Phoenice. 31. *ceu laſſa procellis Ardua Caucaſio nutat de vertice pinus.* Statius I. Theb. 330.

——— in plana Citbaeron
Porrigitur, laſſumque inclinat in aequora montem.

ſic optimae membranae. ſic Lib. I. in Rufin. 276. *laſſa ratis procellis*, & *laſſi pontes* Conſ. Manl. 237. quomodo caſtigavimus utrumque locum. HEINS. *laſſa fornax* Lib. I. 242. & infinita talia. *ni lapſum* Leid. & edd. Vicet. Parm. Junt. & aliae. *maxima* etiam Voſſ. a m. pr.

353. *Timor numenque*] Petronius e Statio, *primus in orbe Deos fecit timor.* CLAVER.

354. *Aetheriiſque nefas*] *aetheriis nec fas* Voſſ. *panditur* Leid. ſed vitio librarii, nam gloſſa exponit, *quia non ſcinditur.*

355. *Robora laedere*] Religio luci vetat, vel ſceleratos & immites offendere arbores: tales finxit vetuſtas Cyclopes. Gell. XXV. 21. de loco natali eorum certamen eſt, nam continentis terrae, non inſulae, fuiſſe incolas docet Turneb. Lib. XXIV. cap. 10. & Lib. XXIX. cap. 32. ex Homer. VI. Odyſſ. princ. At receptam ſententiam ſequens noſter, ponit eos in Sicilia I. de Raptu, aſſentiente Virgilio Lib. III. Aen. 662.

Aetnaeos fratres coelo capita alta ferentes.

& Tibull. Lib. IV. ad Meſſalam:

Ceſſit & Aetnaeae Neptunius incola rupi.

DEMPST. *robur ſcindere* Voſſ.

357. *Non tamen*] *Nec tamen* Jun. *Non tamen eſt* Voſſ. *Non haec tardata os* Leid. cum gloſſa, *arbores*, ut *omnes* voluerit.

358. *Vibratque incerta ſecurim*] Aldus & ſcripti quidam, *infeſta*. non probo. Virgil. II. Aen. 224. de tauro: *incertam excuſſit cervice ſecurim.* Silius Lib. V. 64.

——— preſſamque ad colla bipennem
Incerta cervice ferens altaria liquit.

Prudentius Apotheoſ. *Incertum fruſtratur victima ferrum.* Seneca Medea 23. *Incerta, vecors, mente veſana feror Partes in omnes.* & vs. 382.

Incerta qualis entheos curſus tulit,
Cum jam recepto Maenas inſanit deo.

& 939. *anceps aeſtus incertam rapit.* HEINS. contra *certus mucro* I. in Eutrop. 47. vid. ad Conſ. Olybr. 187. & ad Ovid. II. Art. 192.

359. *Ipſum etiam per itura Jovem*] Sic in MS. id eſt, *itura per Jovem.* ſic Lucretius dixit *peritare.* Servius ait, *per* plerumque regere ſuum caſum, ut *percurro forum.* Scimus autem ex Tyrio Max. Celtas etiam quercum Jovis nomine appellaſſe. ſane *petitura* debetur cuidam ſciolo, neque dum verſifici, nam Tibullus:

Lucra petituras freta per parentia ventis,
Ducunt inſtabiles ſidera certa rates.

delirat vero Eunapius, cum ſuggillat Acacium menſorem. ut par eſt, accuratum, aitque Homerum non metri, ſed ſolius euphoniae habuiſſe rationem. Ceterum Statii locutio huc pertinet: *nullis in te datur ire ſagittis.* CLAVER. Claveriani codicis ſcripturam expreſſimus, quam & Raphelengius ſecutus. nam, ſive *petitura* cum vulgatis legas, ſive *feritura* cum ſcriptis nonnullis, claudicabit verſus. Barthius, *petat ira*, non male. HEINS. *ipſum ſeu* marg Iſingr. forte, *Ipſum ceu petit ira Jovem.* etiam *petit ira* Scaliger conjecerat *etiam petitura* Leid. tmeſis illa, ſi uſitata eſſet Claudiano, ſenſum ſatis bonum faceret. ſic *ire per hoſtes* &c. de quo vide ad Ovid. IV. Ep. 38. etiam in Addendis. ita Heinſius locum Statii Lib. V. Silv. II. 166. corrigebat:

Idem omnes perque ire gradus.

quod tamen durius videri jure poteſt. BURM.

360. *Et magis*] *Aut magis* Jun. Voſſ. *at* vel *haud* Voſſ. alter. ed. Colin. *ac magis* Mediol. & Ald. *du-*

bitat

Exploratque habiles truncos, rectique tenorem
Stipitis, & certo percenſet brachia niſu.
Sic, qui vecturam longinqua per aequora merces
Molitur tellure ratem, vitamque procellis
Objectare parat, fagos metitur & alnos,
Et varium rudibus ſilvis adcommodat uſum.
Quae longa eſt, tumidis praebebit cornua velis:
Quae fortis, malo potior: quae lenta, favebit
Remigio: ſtagni patiens aptanda carinae.
Tollebant geminae capita inviolata cupreſſus
Ceſpite vicino; quales non rupibus Idae
Miratur Simoïs; quales non divite ripa
Lambit Apollinei nemoris nutritor Orontes.
Germanas adeo credas: ſic frontibus aequis
Adſtant, & ſocio deſpectant vertice lucum.
Hae placuere faces. pernix invadit utramque.

Cincta

bitat proſt. Jun. Voſſ. marg. Iſingr. MS. Pulm. & tunc Heinſius malebat *an magis.* *enodos* etiam Mediol.

361. *babiles*] Scripſerat hoc pacto poëta, hinc Celſanus *babies* effecit. inde Parrhaſius, ut fit, dum errorem parit error, & ipſe male *abiens* elicuit. id alii animadvertentes, *babiles* poſuerunt, quod MSS. confirmant. Delr. *explorat babiles* Oxon. *exploratque abiens* Leid. & itidem vel *abies* Jun. *abies* Oxon. Voſſ. *ſalices* Oxon. m. pr.

362. *Certo praetentat bracbia niſu*] *percenſet* decem libri. tres *praecenſet*, quod tantundem. noſter VI. Conſ. Hon. 156.

Relliquias numerare breves parvamque juvabit,
Percenſere manum.

percenſere aevi ſenium dixit Statius Theb. I. Niobe apud eumdem Lib. IV. 576. *tumido percenſet funera luctu.* Silius Lib. XV.

Dumque ea confuſo percenſet murmure vulgus.

Gratius Cyneg. 289.

——— —— *tum deinde monebo,*
Ne matrem indocilis natorum turba fatiget
Percenſere notis, jamque inde excernere parvos.

pro *viſu* etiam *niſu* lege, cum ſcriptis Raphelengioque, & *malo*, pro *clavo* paulo poſt. Heins. *perluſtrat* unus. & *pertentat* alius Pulm. *praetentet* Oxon. *ſtipitis arrecto* Oxon. *nixa* etiam unus Heinſii, Mediol. & edd. Vicet. Parm. Ald. Iſingr. & aliae. mihi *praetentat* placeret prae aliis, id eſt nitens, levans corpus, & manu tactuque explorat, an rami enodes & recti ſatis ſint. vide ad II. in Ruſin. 477. & Valer. Fl. I. 317. *tentare* enim eſt tactu explorare. vid. ad Phaedr. III. 10. ſi *percenſet* recipiendum, *bracbia* pro ramis capienda. ut apud Lamprid. Comm. cap. ult. Burm.

363. *Sic qui vecturam*] Ita Regius & unus Mediceus. vulgo, *vecturus.* mox, *cupreſſi* meliores. *Miretur* unus ex Mediceis. Heins. *qui venturas* Oxon.

365. *Fagos*] *ulmos* Jun. mox, *& rudibus ſilvis varios accommodat uſus.* Voſſ.

368. *Malo*] Ita Parrh. qui praefert τῷ *clavo*, quod omnes fere habent praeter Aldum.

370. *Cupreſſus*] Tedae Cereris apud Ovidium ſunt pineae. Claver. vide ad Ovid. III. Triſt. XIII. 21.

371. *Non rupibus*] *in rupibus* Leid. & Voſſ. duo, qui & mox, *nunc divite. pupibus* & *ſub divite* Mediol. vid. ad Ovid.

373. *Apollinei nemoris nutritor*] Nonnulla huc nonnihil ſpectantia ab Andr. Alciato in annotationibus ad XI. Librum Codicis commemorantur. Delr. *nutritor* eleganter, quia fluvii & aqua herbas, plantas & arbores alere dicuntur. vide ad Nemeſian. Ecl. II. 22. male hic *Anapis* Jun. & Oxon.

374. *Frondibus aequis*] *Frontibus* Parrhaſii editio, & ſeptem ex ſcriptis noſtris. *ſocio vertice* mox pari modo dicet. pluribus ſupra v. 346. *extant* etiam ſcripti nonnulli. & *Alternansque* tres Florentini cum Palatino. Heins.

375. *Lucum*] *caelum* Voſſ. male. Ovid. III. Met. 444. licet in alia re, *Deſpicit omne nemus.* hoc Seneca Oed. 542 *ſilvas minores urget. proſpectans* hic Mediol. & Leid. Burm.

376. *Hae placuere faces*] Saevit hic quoque more ſuo Scaliger in Poëtam, quem tamen damnare

non

Cincta ſinus, exſerta manus, armata bipenni:
Alternasque ferit, totisque obnixa trementes
Viribus inpellit. pariter traxere ruinam,
Et pariter poſuere comam, campoque recumbunt
Faunorum Dryadumque dolor. conplectitur ambas,
Sicut erant, alteque levat; retroque ſolutis
Crinibus adſcendit faſtigia montis anheli,
Exſuperatque aeſtus, & nulli pervia ſaxa,
Atque indignantes veſtigia calcat arenas.
Qualis peſtiferas animare ad crimina taxos

Torva

non audet: at *infeliciter*, inquit, *Cupreſſi naturam expreſſit, nam ea taedas non dat.* quaeſo te, Vir magne, quis neſcit funebri officio hanc addi ſolitam? Serv. ad III. & VI. Aen. Plin. Lib. XVI. cap. 33. Ovid. III. Triſt. 23. X. Met. Fab. 3. quam Horatius Lib. II. Od. XIV. *inviſam* vocat. & Epod. Od. V. *funebrem.* Silius Lib. X. *moeſtam.* quid? quod ante templum Cereris creſcebat frequentius ea arbor. Serv. ad II. Aen. fine, ad illud: *juxtaque antiqua cupreſſus.* imo & ſacra huic Deae. Stat. IV. Theb. *minor ara profundae Erigitur Cereri.* id eſt, Proſerpinae, *frondes atque omne cupreſſus Intexit plorata latus.* nil mirum ergo, ſi praeſaga funeris Ceres, & funebrem arborem & ſuam, ad illos uſus accommodarit. communiter tamen taedae nuptiales non ex cupreſſo, ſed ex ſpina pinuve. Plin. Lib. XVI. cap. 18. ex Maſſurio. Maro in Cyri:

Pronuba nec cuſtos accendet pinus odores.

Varro apud Nonium in didaſculo, de numero facium, geſtatione, aliisque ritibus Tiraquell. in Alex. Lib. II. cap. V. adde Senec. Octav. Act. II. Sc. II. Act. III. Sc. I. Plaut. Caſin. Act. I. Sc. I. Nota apud Romanos pueros patrimos faces praeferre ſolitos. Plut. Problem. cap. II. at apud Graecos matrem, ut hic habetur, & accedit Eurip. Phoen. *Ego autem neque tibi lumen accendi legitimum in nuptiis, ſicut decet matrem.* DEMPST.

Utramque] *utrasque* Voſſ. qui & *extenſa manus.*

378. *Totisque*] *totis* Jun. & ed. Junt.

380. *Et pariter poſuere comas*] *comam* libri. HEINS. & priſcae editiones. *Et poſuere comam, pariter campoque* Leid.

381. *Ambas*] *umbras* Voſſ. mox, *altoque* Voſſ.

382. *Erant*] *erat* edd. Vicet. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. mox pro *arenas*, *habenas* Voſſ.

384. *Exſuperatque*] *Exceditque* MS. Pulm. id eſt, vincit. ut VI. Conſ. Hon. 476. *Impetus exceſſit Zephyros.* vide ad Rutil. I. Itiner. 92. BURM.

386. *Animare ad crimina taxos*] *armare* primus Vaticanus, quomodo apud Silium Lib. XIV. 303.

Armatam hinc igni pinum & devolvere ſaxa
Certabant.

pinum pro facibus pineis ponit. ſic enim liber optimus. vulgo, *molem.* minus bene. Oxonienſis, *animarum.* quomodo & Claverii codex, quod illi placet, ut *ruere* pro eruere ſumatur. ſubſcripſit Claverio Barthius. vulgata lectio proba eſt & elegans. *animandi* verbo frequenter utitur Claudianus. Lib. II. in Rufin. 358.

Flexilis inductis animatur lamina membris.

ubi perperam cum ſcriptis nonnullis *hamatur* legunt. Nuptiis Honor. 188. *ſubitis animantur frondibus haſtae.* III. Conſ. Hon. 113. *piga deſerit Haem- Orpheis animata modis.* Bell. Get. 19. *Arbore praeſaga tabulas animaſſe loquaces.* & noſter Statium imitatus eſt Theb. Lib. VIII. 232.

—— —— Tyriam reptantia ſaxa
Ad chelyn, & ſubitas animantem Amphiona cautes.

idem Lib. III. Silv. Surrentino Pollii:

Si quid Apellei gaudent animaſſe liquores.

rurſus Pietate Abaſcantii Lib. V. Silv. I. princ.

Si manus aut ſimiles docilis mihi fingere ceras,
Aut ebur inpreſſis aurumve animare figuris.

Theb. Lib. VI. 268.

Exin magnanimûm ſeries antiqua parentum
Invehitur miris in vultum animata figuris.

in vultum animata, ut Silvar. III. 3. 104. Lacrimis Etruſci:

Quae Divûm in vultus igni formata liqueſcat
Machina.

Pentadius de Adventu Veris ex optimo codice, in Catalect. Pith. pag. 172.

Sentio, fugit hyems, Zephyrisque animantibus orbem
Jam tepet Eurus aquis. Sentio, fugit hyems.

vulgo, *moventibus orbem.* *Animari* igitur faces dictae, quae accenduntur. ſic *lucernae animam* Varro dixit Bimarco, *Noctilucam tollo, ad focum fero, inflo:*

Torva Megaera ruit; Cadmi ſeu moenia poſcat;
Sive Thyeſteis properet ſaevire Mycenis.
Dant tenebrae maneſque locum, plantiſque reſultant
Tartara ferratis: donec Phlegethontis ad undam
Conſtitit, & plenos excepit lampade fluctus.
Poſtquam perventum ſcopuli flagrantis in ora;
Protinus arſuras adverſa fronte cupreſſus
Faucibus injecit mediis, lateque cavernas
Texit, & undantem flammarum obſtruxit hiatum.
Conpreſſo mons igne tonat, clauſuſque laborat
Mulciber. obducti nequeunt haerere vapores.

Corni-

inſto: anima revivîſcit. plura hoc loco ſecundis curis Barthius. pari modo & *vivas lucernas* Horatius dixit. Plautus Aulul. Act. I. Sc. II. *Si vivet ignes, tu extinguere extempulo*. Ovid. VI. Met. 77.

Cum videt Aeſoniden, extinctaque flamma revixit.

ita ex membranis ſcribendum, non *reluxit*. plura ad illum locum. Ceterum *ruit animare* noſtro dictum, ut *ruit dicere* Propertio Lib. IV. Eleg. I.

Quo ruis imprudens vaga dicere facta, Properti.

ruunt ſcire Lucano Lib. VII. 751.

Scire ruunt quanta fuerint mercede nocentes.

ut illic optimae membranae. perperam *volunt* in vulgatis. Statius VI. Theb. 475. *ruit Haemonium, dum fervidus inſtat Admetum ſuperare Thoas*. Lib. VII. 177. *novercales ruimus ditare Mycenas*. Alcimus Avitus Lib. V. *illi Proſiliunt, curſuque ruunt attingere littus*. Denique totus hic Claudiani locus ex eodem Statio adumbratus Theb. IV. initio, ubi inter alia, vs. 53.

Saevus honos fluvio, Stygias luſtrare ſeveris
Eumenidas perhibetur aquis. huc mergere ſuetae
Ora, & anhelantes poto Phlegethonte ceraſtas.
Seu Thracum vertere domos, ſeu tecta Mycenes
Cadmeumve larem.

ita illic lege pro *tuto Phlegethonte* cum antiquis membranis. Heins. de uſu infinitivi vid. ad Val. Flacc. Lib. VI. 647. pro *ad crimina, ad proelia* Oxon. *ad culmina* Voſſ.

Taxos] Stat.

Nec dum illum trunca luſtraverat obvia taxo
Eumenis. Claver.

387. *Moenia poſcat*] vid. ad Lib. I. in Rufin. 121. *lumina*, vel *limina*, vel *moenia poſcam* Leid.

390. *Phlegethontis ad undam*] non *in unda*, tres ſcripti. Ovid. I. Met. *Conſtitit ad ripas*. mox, *excepit*, pro *accepit* plerique. Florent. S. Marci, *ſuſcepit*. pro *plantis ferratis*, Regius, *palmis* vel *portis*. Heins. *in undam* Voſſ. *palmis* Oxon. *portiſque* alt. Oxon. Mediol.

391. *Fluctus*] Perperam *fructus* ed. Barth. prior. *accepit* Leid.

392. *Poſtquam*] Statius Lib. XII. *Qualis ab Aetneis accenſa lampade ſaxis*. vide reliqua. Claver. *perventum eſt* Mediol. & multi ſcripti atque editi. *in horam* idem Mediol. *eſt perventum* ed. Barth. & Vicet. Parm. Iſingr. & aliae. *ferventis in ora* MS. Pulm.

Ora] Lucret. *In ſummo ſunt vertice item crateres, ut ipſi Nominitant, quae nos fauces perhibemus & ora*. Claver.

393. *Averſa fronte*] Unus MS. *adverſa fronde*. alter, *adverſa fronte*. Delr. *Adverſa*, non *averſa*, plerique veterum. ut apud Silium Lib. V. 193. *ſed & obvius hoſtis Adverſa fronte*. Ovid. II. Met. 476. *adverſa prenſis a fronte capillis*. quamquam de cupreſſorum fronte intelligi hoc loco malim. Heins. *averſa* Mediol. Leid. a m. s. edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. & aliae. *fronde* Oxon. MS. Pulm. mox, *Faucibus incendit* Voſſ.

395. *Flammarum*] *flammis* Voſſ. *flammarum obtrudit* Oxon. dein, pro *mons*, *mox* Jun. duo Voſſ. *Mulcifer* etiam Oxon.

397. *Nequeunt exire vapores*] *haerere* meliores ſcripti. & mox *ſtridunt*, pro *ſtrident*, ut initio libri primi, *angues Triptolemi ſtridunt*, & alibi paſſim apud Poëtas, praeſertim apud Maronem in vetuſtiſſimis exemplaribus. vide II. in Eutrop. 105. Conſ. Olybr. 101. Opinor tamen a Claudiani manu eſſe, *obductique negant haerere vapores*. ſic Lib. II. in Rufin. 8.

——— *neque enim patiuntur ſaeva quietem*
Crimina, pollutaeque negant areſcere fauces.

ſupra Lib. II. 180. *& merſa negarent Arva coli*. ubi vide. ſic & Statius frequenter. Heins. ita I. in Eutrop. 128. & alibi. *haerere* Ald.

398. Cor-

Coniferi micuere apices: crevitque favillis
Aetna novis. ſtridunt admiſſo ſulphure rami.
Tum, ne deficerent tantis erroribus ignes,
Semper inocciduos inſopitosque manere
Juſſit, & arcano perfudit robora ſucco;
Quo Phaëthon inrorat equos, quo Luna juvencos.
Jamque ſoporiferas nocturna ſilentia terris
Explicuere vices. laniato pectore longas
Inchoat illa vias, & ſic ingreſſa profatur.
Non tales geſtare tibi, Proſerpina, taedas
Sperabam: ſed vota mihi communia matrum,
Sed thalami feſtaeque faces, coeloque canendus
Ante oculos Hymenaeus erat. ſic Numina fatis
Volvimur, & nullo Lacheſis diſcrimine ſaevit?
Quam nuper ſublimis eram, quantisque procorum
Cingebar ſtudiis? quae non mihi pignus ob unum
Cedebat numeroſa parens? tu prima voluptas,
Tu poſtrema mihi: per te fecunda videbar.
O decus, o requies, o grata ſuperbia matris?

Qua

398. *Corniferi*] Sic meus MS. ſic tres Lugdunenſes una cum Pariſienſi, & Baſileenſi. ineptiſſime. Cupreſſus enim proprie *coniferi* dicuntur, quod coni inſtar in faſtigium convolvantur. Ovid. *coniferae cipariſſi*. Nemeſian. *Si modo coniferas inter viburna cupreſſus*. DELR. *cornigerae* Voſſ. eadem fere diverſitas Lib. I. 204. *comiferae mic. faces* Mediol. *crevitque cavillis* Voſſ. *ſtrident* Leid.

400. *Erroribus ignes*] *fervoribus aeſtus* MS. Pulm. *ardoribus ignes* Leid. a m. pr. mox, *perfundit* Oxon. *perfodit* Mediol.

403. *Juvencos*] Victoris liber, *jugales*. ſed alia manu inter lineas ſcriptum, *juvencos*. quam vocem reliqui omnes libri retinuerunt. DELR. *juvencas* vetus codex. Auſonius: *renovavit Luna juvencas*. alii, *juvencos*. non male. CLAVER. Petaviani duo, *jugales*. *juvencas* Claverius ex ſuo libro, & illo Auſoniano, *revocavit Luna juvencas*. ſed nulla opus mutatione. noſter Idyllio de Phoenice v. 60. *nitidos ſtupefacta juvencos Luna premit*. tauros etiam Lunae tribuunt Mythologi veteres. HEINS. vide Spanhem. ad Callim. Hymn. in Dian. 113. & Triſtan. Tom. I. Comm. pag. 129. Harduin. Numiſm. in Ἰκαρίων. unde & *juvencas* poſſe legi diſces. vide ad Rutil. I. 511. BURM.

404. *Soporiferas*] *ſoporiferis* unus Heinſii & Mediol. & *jam ſomniferis* Leid. & pro varia lectione *ſoporiferis*.

406. *Ingreſſa*] *progreſſa* Voſſ. *probatur* Mediol.

409. *Sed thalami*] Ita Oxonienſis, non *Et*. quae repetitio efficax admodum eſt. IV. Conſ. Hon. 455.

Marte ſed ancipiti, ſed multis cladibus empta.

Nupt. Honor. 35.

Sed certe mereor princeps, ſed principe natus.

quomodo vetus liber. Ovid. VI. Met. 611.

—— non eſt lacrimis, hic, inquit, agendum,
Sed ferro, ſed ſi quid habes, quod vincere ferrum
Poſſit.

ut cum ſcriptis legendum. Val. Flacc. VIII. 347.

—— ſemiferi nec myrrha corpus Achivi
Sed pice, ſed flammis, ſed olentes ſulphure crines.

Livius Lib. XXIV. *Libertatis auctorem eis non ſe fore ſolum, ſed conſulem M. Marcellum, ſed univerſos patres*. HEINS. vide ad Ovid. V. Met. 16. *faſtaeque faces* Mediol. ed. Iſingr. Pulm. an pro *fauſtae*? vide ſupr. Lib. II. 347. BURM.

410. *Ante oculos*] *Ante Deos* Oxon. ut apud Propert. IV. I. *ante deos libera ſumpta toga*. ſed nihil muto. mox, *nunc numine fati ducimur* Mediol. *ſic n. fatis ducimur*, & *Lacheſis nullo* Leid. BURM.

413. *Quae non mihi*] *quae non modo* Jun. alter. mox, *voluntas*, &, *poſtrema mei* Oxon. *facunda* Jun.

416. *Grata*] *tanta* Mediol. & Leidenſ. a m. pr.

417. Qua

Qua geſſi florente Deam: qua ſoſpite, nusquam
Inferior Junone fui. nunc ſqualida, vilis.
Hoc placitum patri. cur autem adſcribimus illum
His lacrimis? ego te, fateor, crudelis ademi,
Quae te deſerui, ſolamque inſtantibus ultro
Hoſtibus expoſui. raucis ſecura fruebar
Nimirum thiaſis & laeta ſonantibus armis,
Jungebam Phrygios, quum tu raperere, leones.
Accipe, quas merui, poenas. en ora fatiſcunt
Vulneribus; grandesque rubent in pectore ſulci.
Inmemor en uterus crebro contunditur ictu.
Qua te parte poli, quo te ſub cardine quaeram?
Quis monſtrator erit? quae me veſtigia ducent?
Quis currus? ferus ipſe quis eſt? terraene mariſne
Incola? quae volucrum deprendam ſigna rotarum?
Ibo, ibo, quocumque pedes, quocumque jubebit
Caſus. ſic Venerem quaerat deſerta Dione.
Efficietne labor? rurſus te, nata, licebit
Amplecti? manet ille decor? manet ille genarum

Ful-

417. *Qua ſoſpite nusquam*] Vulgo, *nunquam*. HEINS. *Junone parens* Junian. *Deum* Leid. a m. pr. id eſt geſſi me ut Deam. ſic *gerere Conſulem* Val. Max. IV. I. 3. *militem gerere* Apulej. Lib. XI. Mileſ. vid. IV. Conſ. Hon. 294. BURM.

418. *Squalida, vilis*] Puto *ſquallida viſus*, qui Claudiano non novus eſt Graeciſmus. Petavianus certe *vultus*. HEINS. eadem varietas Bell. Gildon. 19.

419. *Cur autem*] *cur non* Jun. *ullum* Voſſ. & Leid.

420. *Ademi*] Id eſt, perdidi, exilio ſeu relegatione. Naſo (I. Triſt. I. 27.) *invenies qui me ſuſpiret ademtum*. CLAVER.

421. *Solamque inſtantibus ultro*] Ita ſcripti, *non ſolam quae*. malim tamen, *quae ſolam*. HEINS. *inſtantibus armis* Jun. *ſolam te* Leid.

423. *Laeta ſonantibus armis*] *arvis* Regius & Petav. ſed & de clypeis galeisque intelligi poteſt, percuſſis in ſacro Cybeles. Seneca Hercule Oetaeo vs. 1877. *Nunc Curetes, nunc Corybantes, Arma Idaea quaſſate manu: Armis illum lugere decet.* Naſo in Faſt. IV. 209.

Pars ſudibus clypeos, galeas pars tundit inanes,
Hoc Curetes habent, hoc Corybantes opus.

Gallos *armis concrepare*, quoties alicujus orationem comprobent, monet Caeſar Belli Gallicani Libro VI. HEINS. *armis* edd. Vicet. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph. & aliae.

424. *Phrygios*] *ſocios Phrygios* Mediolanenſis more ſuo ſcriba. *cum te rap.* Oxon. *te raptore* Voſſ.

425. *En ora*] *onerata* marg. Iſingr. *nunc ora* Leid. mox pro *rubent*, *ruunt* Mediol.

427. *En uterus*] *eſt* Oxon. *contenditur* Voſſ. *crebro jam tunditur* Mediol.

428. *Qua te parte poli*] Lucani hemiſtichium eſt Lib. IX. 872.

Qua te parte poli, qua te tellure reliqui,
Africa?

mox, *ferus ipſe*, non *ille*, ſcripti. HEINS.

429. *quae me veſtigia*] *quo me veſtigia* Jun. *Qui currus* Oxon. *terraeve mariſve* Voſſ. & Leid. pro *ipſe*, *ille* Parm.

431. *Rotarum*] *viarum* Jun. duo. Oxon. Voſſ. duo. Leid. Pulm. marg. Iſingr. Heinſius malebat etiam, *qua volucrum. ſigna ſi qua* Mediol. mox, *Ibo tamen quoc.* Jun. & *jubebunt* Jun. prior.

434. *Efficietne labor*] *Proficietne* Regius & Ambroſ. VI. Conſ. Hon. 533. *Profecitque opifex decori timor*. II. in laud. Stilich. 437.

Incertum quid Martis iter, certumque Tonantis
Proficiat mundo.

mox, *tandem fortaſſe*, non *talem*, primae editiones cum uno Petaviano. HEINS. Ego vulgatam ſervo. ita Juno apud Ovid. III. Met. 263. ex cod. Franc. *Effeci quid enim toties per jurgia?* ubi vulgo, *Profeci*. BURM.

436.

Fulgor? an infelix talem fortaſſe videbo
Qualis nocte venis; qualem per ſomnia vidi?
Sic ait, & prima greſſus molitur ab Aetna;
Exitiique reos flores, ipſumque rapinae
Deteſtata locum, ſequitur diſperſa viarum
Indicia, & pleno rimatur lumine campos,
Inclinatque faces. omnis perit orbita fletu.
Omnibus admugit, quacumque it in aethere, ſulcis.
Adnatat umbra fretis, extremaque lucis imago
Italiam Libyamque ferit. clareſcit Etruſcum
Litus, & adcenſo reſplendent aequore Syrtes.

An-

436. *Talem*] *tandem* edd. Vicet. Parm. mox pro *per ſomnia*, *Proſerpina* Mediol.

438. *Prima greſſus*] Interpres accipit, a ſumma Aetnae vertice, vel, ut hypallage ſit, pro, primos greſſus inveni. tamen in meo codice ſcripto, *primo greſſus*. Huc usque duorum MSS. exemplarium, & antiquiſſimi libri Vicetini anno MCDLXXXII. excuſi, adjuti auxilio fuimus: quibus cum jam deſtituamur, dabit aequus lector veniam, ſi ad reliqua hujus Poëtae ſcripta pauculas tantum conjecturas noſtras adjiciamus. DELR. *primo* Jun. Mediol. mox, *Excidiique* Voſſ.

441. *Pleno rimatur lumine campos*] Id eſt, toto. Livinejus tamen ad Propertium, *prono* legit. ſed perperam. vulgatam lectionem libri veteres conſtanter tuentur. noſter I. in Eutrop. 496.

——— *quid fertile terris*
Quid plenum ſterili poſſit ſub Conſule naſci.

Trebonius apud Ciceron. Lib. XII. Epiſt. Fam. XVI. *Ingreſſum pleno gradu cohortari non intermittemus.* Statius III. Silv. v. 62. ad Claudiam Uxorem:

Sed venient, plenis venient connubia taedis.

Ovidius de Ponto II. Ep. VII.

Suſtineas ut onus, nitendum vertice pleno eſt.

ut recte veterrimus ampliſſimi viri Claudii Sarravii liber. vulgo, *vertice recto*. HEINS. *ſcrutatur* Voſſ.

442. *Omnis madet orbita fletu*] *perit* Voſſianus unus. quod malo. Statius VI. Theb. 415. *delet ſulcos iterata priores Orbita.* mox pro *Omnibus admugit, quacumque it in aethere ſilvis*, multi veteres, *fulvis*. quintus Vaticanus optimae notae, *ſulcis*. recte. quomodo & curis ſecundis conjecit Barthius. HEINS. *fulvis* ed. Barthii prior & conjungit cum *fretis* ad Rutil. I. 284. *quocumque in tempore ſilvis* Voſſ. *quocumque it in aequore fulvis* edd. Vicet. Parm. Parrh. Iſingr. Gryph. *in aequora fulvis* Junt. *adjungit* MSS. Pulm. & Mediol.

443. *Quacumque*] Sic MS. *Omnibus admugit quacumque it in aëra ſilvis.* alii aliter. Statius, *Orba Ceres magnae variabat imagine flammae Auſonium Siculumque latus.* exin: *Illius inſanis ululatibus ipſe remugit Enceladus.* & quod plane ad rem: *Perſephonen amnes, ſilvae, freta, nubila clamant.* quibus fulcitur vetus lectio. Atque haec paucula, ſed non vana omnino, pro captu voluminis expreſſi & quaſi decumavi, ut & ſequentia. Scaliger vero ille magnus Claudianum in hoc opere cultum, candidum, & numeroſum pronuntiat. Quartus liber deſideratur in veteri codice. quod etiam monuit Parrhaſius & Colinaei editio. CLAVER.

444. *Adnatat umbra fretis*] *Innatat*, ni fallor. etſi pro vulgato ſtant & codices manu exarati. HEINS. *abnatat* Voſſ. *At natat* Leid. *externaque* Jun. Voſſ. Leid. Mediol. & marg. Iſingr. mox, *clareſcit utrisque* & pro varia lectione *utrumque* Leid.

446. *Reſplendent aequore Syrtes*] *reſpondent* codices nonnulli. ſic in Catalectis veterum Poëtarum de imagine in unda, Palladii. (apud Pith. Lib. IV. p. 163.)

Effigies liquido reſpondet ab aequore fontis.

Auſonius Moſella. *glaucus opaco Reſpondet colli fluvius: frondere videntur Fluminei latices.* Lucret. Lib. IV.

Quod ſimul ac primum ſub dio ſplendor aquai
Ponitur, extemplo coelo ſtellante ſereno
Sidera reſpondent in aqua radiantia mundi.

Cetera inquinatiſſima ſunt, & quibus manum non temere, qui ſapit, admoverit. Errores Cereris deſcripturus cum finiat, facile apparet, quam multa in hoc poëmatio deſiderentur. Nonnullis certe codicibus ſubſcripta haec offendi: *Finis Claudii Claudiani de Raptu Proſerpinae, ejus quod invenitur. nam alterum volumen apud nos non exſtat.* plerique etiam codices hos undecim poſtremos verſus non agnoſcunt. Scaliger libro ſuo adſcripſerat, ΤΕΛΟϹ ΑΤΕΛΕϹ. & Gyraldus, *Deeſt reliquum.* HEINS. vulgatam defendit locus Silii Lib. II. 603. *reſplendet imagine flammae Aequor.* BURM.

Antra procul Scyllaea petit: canibusque reductis
Pars ſtupefacta ſilet, pars nondum exterrita latrat.

Reliqua deſiderantur.

447. *Scyllaea*] *Cylea* Mediol. *Scylla* ed. Vicet. Parm. *Scyllae* Junt.

Canibusque reductis] Scylla ſcopulus, a longe formam humanam capite canino refert, inde fabula nata. Iſidor. Lib. XIII. cap. 18. & XI. cap. 3. Serv. ad III. Aen. fine.

Prima hominis facies & pulchro pectore virgo.

lege fabulam pleniſſime Lib. XIV. Met. Fab. 1. DEMPST. *recluſis* unus Heinſii. & mox, *nondum territa* Jun.

CL. CLAUDIANI
GIGANTOMACHIA.

TErra parens quondam coeleſtibus invida regnis,
Titanumque ſimul crebros miſerata dolores,
Omnia monſtrifero conplebat Tartara foetu,
Inviſum genitura nefas: Phlegramque retexit
Tanta prole tumens, & in aethera protulit hoſtes.
Fit ſonus: erumpunt Erebo, nondumque creati
Jam dextras in bella parant, ſuperosque laceſſunt,

Stri-

D. Ambroſius ad Gratianum Imp. de Fide: *Verſiculi poëtarum divinis etiam ſcripturis inſerti ſunt, ut Actis Apoſtolorum: Gigantes & vallem Titanum prophetici ſermonis ſeries non refugit.* Nec tamen miror, quod Paulinus ad hunc noſtrum, ſive mavis, ad Jovium (non enim Claudianum Mamertum puto) ita ſcribat: *ne bella Gigantum Falſa canas, fuerat puerili luſus in aevo.* Claver. Poëmatium hoc, quod mutilum ad nos pervenit, ex Graeco Claudiani Latinitate donatum, aut ab ipſo Claudiano, aut ab alio temporum iſtorum ſcriptore exiſtimo. Idem quoque mihi perſuadeo de Epiſtola ad Hadrianum, deque Idylliis nonnullis, qualia Phoenix, Hyſtrix, Torpedo, Nilus, & Magnes, fortaſſis & laudes Herculis. ut enim aliquid Claudianeum in iis facile agnoſcas, ita languent numeri plerumque, & raro ad Poëtae noſtri hac in parte felicitatem adſurgunt. nec acceſſerim iis, qui ſeni & effoeto iſta excidiſſe opinantur. a D. Hieronymo ex Gigantomachia incerti haec citantur:

Quo fugis, Encelade? quaſcumque acceſſeris oras,
Sub Jove ſemper eris.

quae huic poëmatio non vana conjectura accenſeri poſſint. Graece quidem Gigantomachiam ſcripſiſſe Claudianum, teſtis omni exceptione major Arſenius in Apophthegmatis, ex quo fragmentum primi edendum curavimus. noſter ipſe Praefat. vi. Conſ. Honor.

Enceladus mihi carmen erat, vinctusque Typhoeus.

ejus Gigantomachiae partem in Sicilia ſuo tempore inventam vir ſummus Petrus Bembus affirmat Epiſtola ad Angelum Politianum pag. 401. verba ejus apponam: *Reddidere mihi Sicilienſes negotiatores codicillos tuos, quibus petebas, ut Conſtantinum convenirem, atque ab eo tibi Claudiani Gigantomachiam, quam habere illum audieras, impetrarem.* & mox: *Verum, quam habet Conſtantinus Gigantomachiam, ea potius blattomachia eſt. Etenim annis ſuperioribus, dum inter vetuſtos ac prope jam defletos libros, quos ei non doctus homo quidam dono dederat, ſingula ipſe (ut ſui moris eſt) diligenter inſpiceret, cum Heſiodi fragmentis in charta extremae paginae proxima, Claudiani Gigantomachiae titulum reperit, & pauculos tantummodo hexametros; tum alteram iterum chartam, in qua opus deſinebat. cetera tineae depopulaverant, ita ut legi non poſſent. haec quoque ipſa corrupta & infida ſatis, ut quae ab indoctis librariis deſcribuntur. Igitur quae habui, ita ut erant, huic epiſtolae ſubtexui. quanquam in illis ipſis, quae deſiderantur, non valde multum amiſimus. nam ex verſuum numero, quem eo in libro eique operi librarius ſupputavit, Gigantomachiam omnem carminibus* CLXV. *conſtare tumet videbis. ut credibile plane ſit, Claudianum, eo in poëmate conſcribendo luſiſſe potius, quam ullum poëtae nomen ſibi quaeſiviſſe.* Haec Bembus. quae curis quoque ſecundis a Barthio obſervata, uti & de fragmento Gigantomachiae apud Arſenium exſtante, ſerus deprehendi. Heins. Arſenii fragmentum ediderat jam Barthius in ipſo notarum ad hoc Poëma initio.

2. *Miſerata dolores*] *labores* Rottendorphianus pro diverſa lectione. Heins. Virgil. 1. Aen. 597.

O ſola infandos Trojae miſerate labores.

3. *Tartara foetu*] non *coetu*, meliores ſcripti. vidit Raphelengius, in contraria eunte Barthio. Heins. *coetu* Voſſ. duo, & editiones plurimae. ſed *foetu* Parm. & marg. Iſingr. *mortifero* Wolf.

6. *Erumpunt crebri*] *crebro* veteres nonnulli, cum primo Vaticano, lege, *Erebo*, nam in Buſlidiano *Erebi*, quomodo in Apophoretis Behotium caſtigaſſe ſerus agnovi. deinde *necdumque creati* meliores. Heins. *necdum* Parm. & Ald.

Stridula volventes gemino veſtigia lapſu.
Palleſcunt ſubito ſtellae, flectitque rubentes
Phoebus equos, docuitque timor revocare meatus:
Oceanum petit Arctos, inocciduique Triones
Occaſum didicere pati. tum fervida natos
Talibus hortatur genetrix in praelia dictis:
O pubes domitura Deos, quodcumque videtis,
Pugnando dabitur: praeſtat victoria mundum.
Sentiat ille meas tandem Saturnius iras.
Agnoſcat, quid Terra poteſt. ſic viribus ullis
Vincor? cur Cybele nobis meliora creavit?
Cur nullus Telluris honos? cur ſemper acerbis
Me damnis urguere ſolet? quae forma nocendi
Defuit? hinc volucrem vivo ſub pectore paſcit
Infelix Scythica fixus convalle Prometheus.
Hinc Atlantis apex flammantia pondera fulcit,
Et per canitiem glacies aſperrima durat.
Quid dicam Tityon, cujus ſub vulture ſaevo
Viſcera naſcuntur gravibus certantia poenis?
Sed vos, ô tandem veniens exercitus ultor,
Solvite Titanas vinclis: defendite matrem.

Sunt

10. *Docuitque timor*] Forte, *cogitque* HEINS.

12. *Occaſum voluere pati*] *didicere* prim. Vatic. & ſex alii. recte. ut infra, *Et didicit cum morte Deam.* Barthius, *Occaſum optavere pati*, ex membranis. Neſcio autem quas deſignet membranas, nam Palatinus & Pulmanniani pro vulgata ſtant ſcriptura. deinde multi veteres, *cum fervida*, non *tum.* HEINS.

16. *Sentiat*] *Sentiet* prim. Vatic. idem mox pro *Agnoſcat*, cum aliis plerisque *Cognoſcet.* nonnulli, *Cognoſcat.* Barthius, *Cognoſcat quod terra poteſt.* HEINS. *ipſe meas* etiam volebat Heinſius. ſed & infra vs. 45. *Rex ille ſilentum.* & ita millies alibi. *ille Jupiter* apud Virgilium, Ovidium & alios. *Agnoſcet* Ald. *Cognoſcit* Parm. *Cognoſcat* Wolf.

17. *Si viribus ullis*] Optimus Ambroſ. & quatuor alii, *ſi curribus illis. ſi curribus ullis* tert. Vatic. & Rottendorph. Puto, *cur viribus illi Vincor?* Barthius, *ſic viribus ullis Vincor?* mox pro *nobis*, Florent. S. Marci, *vobis.* quod praeſtat. HEINS. *ſi Cybele* Ald. *ſi viribus ullis* omnes fere & Parm. & *Cui nullus* eaedem.

19. *Qui ſemper acerbis*] *cur* Lucenſ. & prior Moreti. bene. plurimi alii, *quae.* forte, *ut.* paulo ante, *Cui nullus telluris honos* prim. Vatic. non *Cur.* HEINS.

21. *Vivo ſub pectore paſcit*] *nullo* Palatinus. ceteri pro vulgata ſtant ſcriptura. Barthius, *volucrem recidivo pectore paſcit.* quae conjectura utcumque arridet. ut *recidivum pectus* dicat pro eo, quod aſſidue repullulat. Adeantur quae notamus ad Idyllium de Phoenice v. 66. Putabam aliquando, *volucrem fibroſo pectore paſcit*, ut illa Virgiliana VI. Aen. 600. reſpexerit de Tityo, *nec fibris requies datur ulla renatis. fivroſo* vel *vivroſo* primo exaratum fuerat. *fibroſus* ut *venoſus* a venis. ita *venoſum librum* dixit Perſius. HEINS. Correxerat etiam *nimio ſub pectore*, ut apud Martial. Spect. VII.

Qualiter in Scythica religatus rupe Prometheus
Aſſiduam nimio pectore pavit avem.

fixus cum valle Leid.

24. *Et per canitiem*] Aberat hic verſus ab opt. Ambroſ. & ſine dubio mendoſus eſt. *flammantia* quoque *ſidera*, non *pondera*, Rottendorph. HEINS.

26. *Poenis*] *pebus* cod. Barth.

28. *Defendite matrem*] Poſt haec in Lucenſi hiatus unius verſus. paulo ante, *exercitus ultro*, non *ultor* in prim. Vatic. HEINS. *ultro* Parm.

29.

Sunt freta, ſunt montes: noſtris ne parcite membris.
In Jovis exitium telum non eſſe recuſo.
Ite, precor; miſcete polum, reſcindite turres
Sidereas. rapiat fulmen ſceptrumque Typhoeus.
Enceladi juſſis mare ſerviat. alter habenas
Aurorae pro Sole regat. te Delphica laurus
Stringat Porphyrion, Cyrrhaeaque templa teneto.
His ubi conſiliis animos eluſit inanes;
Jam credunt viciſſe Deos, mediisque revinctum
Neptunum traxiſſe fretis. hic ſternere Martem
Cogitat, hic Phoebi laceros divellere crines.
Hic ſibi promittit Venerem, ſpiratque Dianae
Conjugium, caſtamque cupit violare Minervam.
Interea Superos praenuntia convocat Iris,
Qui fluvios, qui ſtagna colunt. cinguntur & ipſi
Auxilio Manes. nec te, Proſerpina, longe
Umbroſae tenuere fores. Rex ille ſilentum
Lethaeo vehitur curru, lucemque timentes
Inſolitam mirantur equi, trepidoque volatu
Spiſſas caeruleis tenebras e naribus efflant.
Ac velut hoſtilis quum machina terruit urbem,
Undique concurrunt arcem defendere cives:

Haud

29. *Veſtris nec parcite membris*] *noſtris ne* ſcripti. & placet. Freta & montes *membra* ſua vocat eleganter. ſic mox, *tellus In natos diviſa ſuos.* Heins. *noſtris* Ald.

30. *Telum non eſſe*] *telis non eſſe* liber Barthii.

31. *Reſcindite turres*] *reſtinguite turbas* prim. Vatic. & duo alii. male. Virgil. vi. Aen. 583. *magnum manibus reſcindere coelum Aggreſſi.* Heins.

32. *Sceptrumque*] *coelumque* Wolf.

33. *Habenas*] *arenas* cod. Barth.

35. *Cyrrhaeaque templa tenebis*] Alii, *tenebris*, vel *tenebit*, vel, *tenebo*. Lege, *teneto*, cum ſex ſcriptis aliis & quatuor Vaticanis. *tenebunt* Barthius. *Porfurio* etiam primus Vaticanus. & mox Viennenſis, *Neptunum traxiſſe vadis*, non *fretis*. Heins. *circeaque* Wolf.

36. *Animos eluſit*] *animoſe luſit* Voſſ. & cod. Barth. ubi ſyllaba prima τῦ *eluſit* adhaeſit praecedenti, nec in eo aliquid arguti, ut Barthius judicabat.

40. *Speratque Dianae conjugium*] *ſpiratque* primus Vaticanus a manu prima. eleganter. de quo verbo plura curis ſecundis ad Lib. v. Metam. Naſonis vs. 348. & ſupra iv. Conſ. Hon. 563. noſter vi. Conſ. Hon. 442.

Et ruptas animis ſpirans immanibus Alpes.

magnum ſpiramus amantes apud Propertium. Heins.

42. *Iris*] Hic diſtinguerem, ut Barthio ſcrupulus eximatur, qui inter ſuperos male numerari dicit fluviorum & ſtagnorum Deos, & legerem,

Qui fluvios, qui ſtagna colunt, cinguntur, & ipſi
Auxilio Manes.

ut ſuperos, terrenos, & inferos Deos vocatos innuat. Burm.

45. *Rex ille ſilentum*] *ipſe* malit Barthius. ſed obſtant libri noſtri, & jam praeceſſerat, *ipſi manes.* Adeantur notata noſtra ad Aeneidos Lib. vii. 110. mox malim, *Lethaeo invehitur curru*, pro *vehitur*, ſi liceat per membranas. Heins. *Lethen evehitur* cod. Barth. quod ille probat, ut fluvium tranſierit.

47. *Trepidoque volatu*] *trepidosque volatus* cod. Barth.

49. *Machina terruit orbem*] Forte, *proruit.* vel, *verberat.* ut de Magnete,

Mavors ſanguinea qui cuſpide verberat urbes.

ter-

Haud ſecus omnigenis coëuntia Numina formis
Ad patrias venere domos. tum Jupiter inſit:
O numquam peritura cohors, o debita ſemper
Coelo progenies, nulliſque obnoxia fatis;
Cernitis, ut noſtrum Tellus conjuret in orbem
Prole nova, dederitque alios interrita partus?
Ergo, quot dederit natos, tot funera matri
Reddamus. longo maneat per ſecula luctu;
Tanto pro numero paribus damnata ſepulcris.
Jam tuba nimborum ſonuit: jam ſigna ruendi
His aether, his Terra dedit: confuſaque rurſus
Pro domino Natura timet. diſcrimina rerum
Miſcet turba potens. nunc inſula deſerit aequor:
Nunc ſcopuli latuere mari. quot litora reſtant
Nuda! quot antiquas mutarunt flumina ripas!
Hic rotat Haemonium praeduris rupibus Oeten:
Hic juga connexis manibus Pangaea coruſcat:

Hunc

terruit enim non videtur ſufficere. HEINS. Immo ipſo conſpectu terrorem incutit.

51. *Numina turmis*] *formis* Gyrald. & Lucenſ. vere. notum enim Deos contra Gigantas pugnaturos variis formis *proceſſiſſe ſpectandos*. HEINS. Sed formas illas demum ſumpſerunt in fuga. ſi vero hic *formis* placet, capiendae ſunt de diverſo Deorum habitu, & cultu. ut apud Ovid. VI. Met. 73. *ſua quemque Deorum Inſcribit facies.* &c. ſequenti verſu *Ad patris* Parm. BURM.

54. *Nulliſque*] *nullis* Voſſ. *debita coelo Semper progenies nullis* cod. Barthii, qui copulam damnat. deinde, *veſtrum Tellus c. i. orbem* Voſſ. *Cernitis? en noſtrum T. conjurat* cod. Barth. *orbem* vero inſolentius vocat coelum. forte, *axem*, vel *noſtram arcem*. nam illae voces varie mutantur. BURM.

58. *Per ſingula luctu*] *per ſecula* cum membranis ſcribendum viderat Raphelengius, quem fruſtra carpit Barthius curis primis. princeps Vaticanus, *per ſecula ductu*, ſecundus, *curſu*. HEINS. *per ſecula* Parmenſ. ita I. in Rufin. 305. *per ſecula* erat in quibusdam pro *per ſingula*. & apud Lucan. VIII. 236.

Excedat clauſtris vetitam per ſecula ripam.

in Langermanni codice erat, *per ſingula*. Barth. cod. *longoque manet per ſingula victu*. unde ille, *longoque meat per ſingula luctu*. ſed deinde accedit Raphelengianae lectioni. BURM.

61. *Bis aether, bis terra dedit*] Peccat in proſodiam verſus. Lege igitur cum primo Vatic. & decem aliis, *His aether, his terra*. Diis ſcilicet & Gigantibus. ut fruſtra ſint, qui hoc exemplo freti, *bis* produci poſſe contendunt. nam & Manilii locus, quem huc trahunt, mendoſus eſt. vide Voſſium Artis Grammaticae Lib. II. cap. 31. HEINS. *jam ſigna ruenti Terra dedit bis aethereo confuſaque.* Voſſ. a m. pr. & Medic. *His aether bis* Wolf.

64. *Non ſcopuli latuere mari*] Puto, *Nec ſcopuli*. ſequenti verſu *terras* pro *ripas* primi Vaticanus & Ambroſius. HEINS. forte, *Nunc ſcopuli caruere mari*. in Barthii codice erat *maris*. BURM.

66. *Aemonium praeduris viribus Oeten*] *artubus* Gudianae ſchedae. an *arcibus*? *rupibus* Buſlid. bene. *Aemoniam* prim. Vatic. & alii nonnulli, quod perperam ſecutus Raphelengius. Graecis etiam tam Οἴτης, quam Οἴτη. Stephanus, Οἴτης ὄρος περὶ Τραχῖνα. Ovid. IX. Metam. 165.

Implevitque ſuis nemoroſum vocibus Oeten.

& mox, *perque altum ſaucius Oeten Haud aliter graditur*. ſic enim utroque loco antiquiſſimus codex. Seneca Hercule Furente vs. 133. *Titan ſummum proſpicit Oetan*. ubi Moguntinus codex, *ſummo proſpicit Oeta*. Cl. V. Gerardus Joannes Voſſius libro I. de Analogia cap. X. *Oetam* & *Oſſam* utriusque generis apud Latinos eſſe contendit, quia montes. ſed de *Oſſa* dubito, nam de *Oete* aliam dedimus cauſam. HEINS. vide ad Ovid. XIII. Met. 730. & 868. & ad Lucan. I. 388. & III. 178. *praeduris ducibus* Parm. vitioſe. *Aemoniam* Parm.

68.

Hunc armat glacialis Athos: hoc Oſſa movente
Tollitur: hic Rhodopen Hebri cum fonte revellit,
Et ſocias truncavit aquas, ſummaque volutus
Rupe Giganteos humeros inrorat Enipeus.
Subſidit patulis tellus ſine culmine campis,
In natos diviſa ſuos. horrendus ubique
It fragor, & pugnae ſpatium diſcriminat aër.
Primus terrificum Mavors non ſegnis in agmen
Odryſios inpellit equos, quibus ille Gelonos,
Sive Getas, turbare ſolet. ſplendentior igni
Aureus ardeſcit clipeus, galeamque nitentes
Adrexere jubae. tunc concitus enſe Pelorum
Tranſigit adverſo, femorum qua fine volutus
Duplex ſemiferis connectitur ilibus anguis,
Atque uno ternas animas interficit ictu.
Dum ſuperinſultans avidus languentia curru
Membra terit, multumque rotae ſparſere cruoris,
Occurrit pro fratre Mimas, Lemnumque calentem
Cum lare Volcani ſpumantibus eruit undis:

Et

68. *Armat*] *armas* Voſſ. mox pro *cum fonte*, *cum ponte* Wolf.

71. *Inrorat*] *exornat* cod. Barth. & Mediol.

72. *Subſedit*] *Subſidit* cum Aldo & ſcriptis quibusdam. HEINS.

74. *It fragor*] Lege, *Fit.* ſic ſupra vs. 6. *Fit ſonus.* Ovid. I. Met. 269.

Fit fragor, & denſi funduntur ab aethere nimbi.

Valer. Flacc. Lib. I. 819.

Fit fragor, irrumpunt ſonitu qui ſacra ferebant
Imperia.

Lib. V. 164.

Fit fragor, aethereas ceu Jupiter arduus arces
Impulerit.

mox malim *diſterminat aër*, pro *diſcriminat.* HEINS. Statius tamen Lib. I. Silv. I. 65.

It fragor & magnae vincit vaga murmura Romae.

& IV. III. 62.

It longus medias fragor per urbes.

contra *Fit ſonus* Lib. VI. Theb. 420. 703. & 894. & X. 382. *diſterminat* placuit fere ſemper Heinſio. vid. ad VI. Conſ. Honor. 290. ſed codices ſequi praeſtat. mox *terrificus* Wolff. BURM.

76. *Inpellit*] *implevit* cod. Barth.

77. *Sive Getas*] rectius putabat Heinſius, *Quisve Getas.*

79. *Concitus*] *conſitus* Wolf.

80. *Qua parte volutus*] Lege *fine* cum Aldo & melioribus ſcriptis, & adi quae curis ſecundis ad Naſonis Metam. adnotamus Lib. X. 536. pro *ternas* mox *trinas* aliquot antiqui. HEINS. *adverſo femore* MS. Pulm. *averſo* cod. Barth. vide ſupra III. Rapt. 71.

83. *Tunc ſuperinſultans avidus languentia curru Membra terit*] Legam, ſi per libros veteres liceat, *Dum ſuperinſultans rapido l. curru.* primus Vatic. *curſu.* Barthius, *Dum ſuperinſultans avido curru*, ut referatur ad ſubſequentia, *Occurrit pro fratre Mimas.* ubi malim, *Accurrit.* HEINS. *avidus* eſt pugnae cupidus. ut apud Horat. III. 4. 59. *hinc avidus ſtetit Vulcanus.*

Pro fratre Mimas] *proferre minas* Wolf. a m. pr.

84. *Multumque rotae ſparſere cruoris*] Sic primus Vatic. *cruorem* ceteri. fruſtra. Lucan. IV. 567. *multumque cruoris Infudere mari.* HEINS. *inſparſere* Voſſ. Heinſius olim conjecerat, *ſulcumque rotae ſparſere cruoris.* ſed poſtea delevit. *cruori* etiam Parmens. *multus cruor* aeque dicitur, ac *cruoris multum*, & ſaepe codices in hac locutione variant. ut apud Lucan. Lib. IV. 567. dubia eſt ſcriptura, an *multum cruoris*, an *cruorem*. ut & apud Curtium Lib. IV. 14. 17. ambigua eſt lectio, an *multum ſanguinis*, an, ut Modius, *multus ſanguis* ſit praeferendum. *parvum ſanguinem* dixit Propert. Lib. III. XIV. 19. & *multum ſanguinem* dici docuit Pricaeus ad Apulej. Lib. III. Met. p. 139. plura vide ad Lucan. Lib. II. 128. BURM.

85. *Lemnumque calentem*] *cadentem* Lucenſ. & prim. Vatic. HEINS.

Et prope torſiſſet, ſi non Mavortia cuſpis
Ante terebrato cerebrum fudiſſet ab ore.
Ille viro toto moriens, ſerpentibus imis
Vivit adhuc ſtridore ferox, & parte rebelli
Victorem poſt fata petit. Tritonia virgo
Proſilit, oſtendens rutila cum Gorgone pectus.
Adſpectu contenta ſuo, non utitur haſta:
Nam ſatis eſt vidiſſe ſemel: primumque furentem
Longius in faciem ſaxi Pallanta reformat.
Ille, procul ſubitis fixus ſine vulnere nodis,
Ut ſe letifero ſenſit dureſcere viſu,
Et ſteterat jam paene lapis, Quo vertimur? inquit,
Quae ſerpit per membra ſilex? qui torpor inertem
Marmorea me peſte ligat? vix pauca locutus,
Quid timuit, jam totus erat: ſaevusque Damaſtor,
Ad depellendos jaculum dum quaereret hoſtes,
Germani rigidum miſit pro rupe cadaver.
Hic vero interitum fratris miratus Echion,
Inſcius auctorem dum vult tentare nocendo,
Te, Dea, reſpexit, ſolam quam cernere nulli

Bis

88. *Ante revelato*] Alii *relevato* cum Aldo & Lucenſi. duo *revelatum*. primus Vaticanus, *velut tuto*. duo alii ejusdem Bibliothecae, *relaturo*. unus Mediceus, *celebrato*. Lego *terebrato*. Virgil. III. Aen. 635. *telo lumen terebramus acuto*. Buslid. *fudiſſet ab ore cerebrum*. rectius. HEINS. *Ille velut tuto* Parm. in ſequenti verſu. *velut toto* marg. Iſingr.

91. *Victorem poſt fata petit*] *ferit* prim. Vatic. Ambr. & Patav. HEINS.

92. *Oſtendens rutila cum Gorgone pectus*] Scribe, *obtendens*. ſic & Pallas Rapt. Proſerp. II. 225.

——— clipeique retardat
Objice, Gorgoneisque premens aſſibilat hydris,
Praetentaque operit criſta.

& paullo ante:

——— tantum ſtridentia colla
Gorgonos obtentu pallae fulgentis inumbrat.

vide quae notamus vs. 226. Libri II. de Raptu. HEINS.

94. *furentem Longius*] Puto, *ruentem*, vel *pinuque furentem*, radicitus evulſa ſcilicet. multi veteres, *ferentem*. ſecundus Vatic. *frementem*. forte, *frementem Anguibus*. deinde *formam* pro *faciem* plerique ſcripti. HEINS. pro *reformat* erat in Voſſ. *removat*. *formam* etiam Wolff. & mox, *fixis* idem.

98. *Et ſteterat*] *Inſtiterat* Voſſ. a m. pr. *jam parte* uterque Voſſ. Wolff. & Cod. Barthii. quod arridet valde.

99. *Qui ſerpit per membra ſilex*] *Quae* primus Vaticanus, Lucenſis, & multi alii. infra de cryſtallo,

Torpuit & maduit prodigioſa ſilex.

& mox, *Mira ſilex, miruſque latex*. de Apono, *luxuriat gramine cocta ſilex*. de Magnete, *Flagrat anhela ſilex*. de Quadriga, *Una ſilex tot membra ligat*. HEINS. vide ad Ovid. IX. Met. 225. *quis torpor* duo Voſſ.

101. *Saevusque Damaſtor*] *Adamaſtor* eſt Sidonio Apollinari, qui multa imitatur hujus Gigantomachiae, Carmine XV. In ſcriptis nonnullis, *Jamaſtor*, vel *Jemaſter*. *ſaevitque* etiam pro *ſaevusque* in primo Vaticano. HEINS. *Damaſtor* etiam Nauplii filius memoratur a Scholiaſte Apoll. Rhod. IV. 1091. ſic apud Virgil. III. Aen 614. *Adamaſtus*. ubi alii codices, *Damaſtus*. Barthius etiam in Sidonii codicibus *Damaſtor* eſſe notat. *Gemaſtor* Wolff.

104. *Miratur Echion*] Lege, *miratus*, & ſic optimus Ambroſ. neque aliter curis ſecundis Barthius. HEINS.

106. *Te, Dea, reſpexit*] Malim, *Aegida reſpexit*. HEINS.

108. *Sed*

Bis licuit. meruit ſublata audacia poenas,
Et didicit cum morte Deam. ſed turbidus ira
Palleneus, oculis adverſa tuentibus atrox,
Ingreditur, caecasque manus in Pallada tendit.
Hunc mucrone ferit Dea cominus: ac ſimul angues
Gorgoneo riguere gelu, corpusque per unum
Pars moritur ferro, partes periere videndo.
Ecce autem medium ſpiris delapſus in aequor,
Porphyrion trepidam conatur rumpere Delon,
Scilicet ad Superos ut torqueat inprobus axes.
Horruit Aegêus: ſtagnantibus exſilit antris
Longaevo cum patre Thetis, deſertaque manſit
Regia Neptuni, famulis veneranda profundis.
Exclamant placidae Cynthi de vertice Nymphae:
Nymphae, quae rudibus Phoebum docuere ſagittis
Errantes agitare feras, primumque gementi
Latonae ſtruxere torum, quum lumina coeli
Parturiens geminis ornaret foetibus orbem.
Inplorat Paeana ſuum conterrita Delos,
Auxiliumque rogat: Si te gratiſſima fudit
In noſtros Latona ſinus, ſuccurre precanti,
En iterum convulſa feror.

Reliqua deſiderantur.

108. *Sed turbidus Idam Palleneus*] Ita ſcribendum, non *Pallaneus*. Lucanus, *Pallenaea Jovi mutavit fulmina Cyclops*. Graecis Παλλήνη, & Παλληναῖος. Eſt vero *Palleneus Gigas*. Claver. Pro *Idam* alii *Ida*, vel *Idas*, vel *Idan*. Scribe *ira* cum Gyraldino: quomodo & Barthius curis ſecundis reponendum cenſuit. *Iram* prim. Vatic. in nonnullis, *Idam*, & *Palladiis* pro *Palleneus* plerique. princeps Vaticanus, *Pallaneus*. Heins. *iram* Parm. *Pallaneus* Ald. *Palladiis* Wolff.

110. *Ingreditur*] Heinſius induxit *Aggreditur*, quod olim malebat.

114. *Dilapſus*] *delapſus* Voſſiani. edd. Parm. Ald. Raphel. & multae aliae. *dilapſus* eſt ab Heinſio profectum.

115. *Conatur vellere Delon*] *vincere* prior Moreti. *rumpere* Lucenſ. Iſingr. prim. Vatican. & ceteri omnes. Heins.

117. *Antris*] *undis* Voſſ.

120. *Placido cunctae de vertice Nymphae*] Alii, *placidae cuncto*. unus, *placidae cunctae*. Lege, *placidae Cynthi* cum duobus optimis Ambroſianis, & Rhemenſi libro. Heins. *Et clamant* Parm.

121. *Docuere*] *domuere* membranae Barthii. mox pro *gementi*, *gemendi* Wolff.

125. *Inplorat*] Abeſt hic verſus a Gyrald. Lucenſ. & duobus aliis. Heins. In Voſſiano erat margini adſcriptus.

126. *Auxiliumque rogat*] *Rogant* ſcripti aliquot. Lege, *rogans*. mox, *noſtro ſinu* prim. Vatic. & Ambroſ. Heins.

128. *Et iterum convulſa feror*] Cetera hujus poëmatii in ſcriptis deſiderantur. quod vulgati addunt, *ſuccurre roganti*, ex ſuperiori verſu inſulſe repetitum. Heins.

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Ἐκ τῆς

ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ.

Κύπρις δ᾽ οὔτε βέλος φέρεν, οὐθ᾽ ὅπλον· ἀλλ᾽ ἐκόμιζεν
Ἀγλαΐην. θεμένη γὰρ ἐπ᾽ ὄμμασιν ἄγγελον αὐδὴν.
Πρῶτα μὲν ἀπλεκέας περόνῃ διακρίνατο χαίτας,
Καὶ πλεκτὰς ἔσφιγξε πυκνῷ περιπλέγματι σειρὰς,
Στίλβεϊ δ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρατοὺς ὑπογράψατο κανθοὺς,
Λεκτὰς εὐανέμοιο ῥαφὰς χαλάσασα χιτῶνας.
Πορφυρέων δ᾽ οὐ κρύπτεν ὑφ᾽ εἵμασιν ἄνθεα μάζων,
Ὄμματος εἰς ἄγρην ὡπλισμένη· εἶχε γὰρ αὐτὴ
Πλέγμα κόρυν, δόρυ μαζὸν, ὀφρῦν βέλος, ἀσπίδα κάλλος,
Ὅπλα μέλη, θέλγητρον ἐν ἄλγεσιν· εἰ δέ τις αὐτῇ
Ὄμμα βάλῃ, δέδμητο.

CL. CLAUDIANI
EPISTOLAE.

Epist. I. Deprecatio ad Hadrianum Praefectum Praetorio.

USque adeone tuae producitur impetus irae?
Nullus erit finis lacrimis? ſubitisne favorem
Permutas odiis? quo mens ignara nocendi,
Quo ſenſus abiere pii? tantumne licebit
Invidiae? tantum ſtrepitus valuere maligni?
Me dolor incautus, me lubrica duxerit aetas,
Me tumor inpulerit, me devius egerit ardor:
Te tamen haud decuit paribus concurrere telis.
Humanae Superos numquam tetigere querelae,

Nec

In veteri libro, quod & notavit Cujacius, alia fuit inſcriptio, ſed falſa, nempe: *Excuſatio pro ſe ad Stilichonem.* Claver. Hoc carmen etſi Claudianaeum eſſe ſtylus ac character facile evincant, languidum tamen eſt; ſic ut malis ac ſenectute animum ejus jam fractum fuiſſe facile appareat. *Deprecatio ad Hadrianum* Lucenſis. antiquae editiones, *Ad Hadrianum Praef. Praet.* recte. nam in Codice Theodoſiano *Hadriani Praefecti Praetorio* mentio fit. In primo Vaticano & Oiſeliano ſub finem hujus Epiſtolae legebatur: *Cl. Claudiani ſatisfactio pro ſe apud Stilichonem.* & initio Epiſtolae; *Incipit excuſatio pro ſe.* quomodo & Viennenſis. Heins.

1. *Usque adeo*] Non dubium eſt, quin Poëta illudat huic Hadriano, quamvis inluſtri & magnae dignitatis viro, ac ſuo civi, Alexandrino ſcilicet. Fuerat autem prius Mag. Officiorum, dein Praefectus Praetorio, Conſule Theodoro, de quibus ſatis mordax compoſuit Epigramma, ut poſtea videris: ubi tangit hunc Hadrianum; qua re offenſus dira ſtatuit in amicos poëtae noſtri, quia metu Stilichonis, viri manu promti, non audet ipſum adoriri. Claver.

2. *Nullus erit*] *erat* Lucenſis. Patavinus, *Nullus tot finis lacrimis.* probe. niſi quod opinor a Claudiani manu eſſe, *Nullane tot finis lacrimis!* ut numeri nonnihil erigantur. mox, *ſubitisne* cum Barthio. pro *Permutas*, octo ſcripti, *Permittas* cum Gudii ſchedis. Heins. vid. Bell. Gildon. 126.

4. *Pii*] *tui* cod. Barth.

6. *Me dolor incautus*] Unus Mediceus, *decor. incautum* Exc. Putean. forte, *calor incautum.* Heins.

7. *Me timor inpulerit*] *tumor* octo ſcripti. optime. nam *tumor* idem quod ira. utrumque conjunxit Lib. II. in Rufin: 117.

Et quamvis praeſens tumor & civilia nuper
Claſſica, bellatrixque etiam nunc ira caleret.

infra de Hyſtrice,

——— —— *additur armis*
Calliditas, parcusque ſui tumor iraque numquam
Prodiga telorum.

ſic legendum. Virgil VIII. 400. *tumor iraque longe Conceſſere Deûm.* quae ibi vera lectio. Capitolin. in Pertinace: *ſed quum Tauſius quidem in iram & tumorem milites adduxiſſet.* Seneca Thyeſte v. 519.

Ponatur omnis ira, & ex animo tumor
Eraſus abeat.

hinc & *tumida ira* Naſoni Lib. VIII. Met. 437. *tumida frendens Mavortius ira*, de Meleagro. & apud Maronem Lib. VI. 407. *tumida ex ira tunc corda reſidunt.* *tumet animus ira* in Senecae Tragoediis non ſemel. pro *ardor* Patav. *error.* Heins. *tumor* jam a Behotio Lib. I. Apoph. 10. reſcriptum, & de iracundia expoſitum. & ſaepius in Claudiano hae voces variatae, & illuſtratae a commentatoribus. *timor* Barthius defendit, ne ſcilicet & mea raperentur a te, ut aliorum. Burm.

9. *Humanae*] *Humani ſuperos n. t. querelis* cod. Barth.

10. Con-

Nec vaga ſecurum penetrant convicia caelum.
Exceſſit jam poena modum. concede jacenti.
En adſum, & veniam confeſſus crimina poſco.
Manibus Hectoreis atrox ignovit Achilles.
Ultrices Furias matris placavit Oreſtes.
Reddidit Alcides Priamo, quas ceperat, arces.
Pellaeum juvenem Regum flexere ruinae:
Darium famulis manibus doluiſſe peremtum
Fertur, & ingenti ſolatus fata ſepulcro:
Tradita captivo ſpatioſior India Poro.
Conditor hic patriae. ſic hoſtibus ille pepercit.
Hunc virtus tua digna ſequi. quemcumque Deorum
Laeſimus, inſultet jugulo, paſcatque furorem.
Gratia defluxit: ſequitur feralis egeſtas.
Deſolata domus: caris ſpoliamur amicis.
Hunc tormenta necant; hic undique truditur exſul.
Quid ſupereſt damnis? quae ſaeva pericula reſtant?
Praetereunt ſubjecta ferae: mortiſque facultas
Emollit rabiem praedae: torvique leones,
Quae ſtraviſſe calent, eadem proſtrata relinquunt.

30. Nec

10. *Convicia*] *convivia* Wolff.

12. *Et veniam*] Raphelengius & ſcripti delent *τὸ &* praeter primum Vaticanum. Palatinus, *Adſum en.* leg. *Adſum en, en veniam* &c. Heins. *concede jacentis, En adſum, veniam.* Ald.

14. *Victrices furias*] Imo *Ultrices* cum Aldo & ſcriptis. ſic *Dirae ultrices* apud Virgil. IV. Aen. 473. & Statium XI. Theb. Heins. & ita Parm.

17. *Darium famulis manibus*] *Et Darium* Gyrald. Lucenſ. & unus Petav. Scribe, *Darēum famulis manibus. Dareus* enim non *Darius* libri praeſtantiores apud Curtium & Juſtinum. etiam apud Naſonem in Ibide 315.

Utque necatorum Darei fraude ſecundi.

Nam Sedulium in carmine Paſchali non audimus, qui,

Non minus & Darii furuerunt juſſa tyranni.

Ceterum fruſtra Raphelengius ex conjectura viri maximi reponit *famuli.* Silius Lib. X. 646. *pro libertatis honore Vel famulas armare manus.* noſter Laude Serenae, *famulas exercet laeta choreas.* ubi *eboreis* male quidam reponunt. Eidyllio de Phoenice:

Celſa per famulas acies ditione ſuperbit.

quomodo ex ſcriptis legendum. ſic *famulos greges, famulos coetus, famulam cohortem* Statius. noſter *famulos reges, famulam Carthaginem, famulum Araxen & Hydaſpen, & famulas Gangis ripas, famulas Pegaſidas.* quomodo *famulum Rhenum* Ovid. Lib. I. Faſt. 186.

Tradiderat famulas jam tibi Rhenus aquas.

ubi vide. Heins.

22. *Furorem*] *favorem* Wolff.

23. *Gratia defluxit*] Malim *diffluxit.* ut apud Ennod. Epigr. CXVIII.

In tantum priſci diffluxit fama Maronis.

in rugas totus diffluxit aniles Lib. I. in Eutrop. 29. quomodo & illic ſcribendum. Heins.

24. *Spoliamur*] *ſpoliatur* Wolff.

26. *Quae ſaeva pericula reſtant*] Opinor, *piacula.* Heins. Malim, *quae, ſaeve, pericula reſtant?* Burm.

27. *Praetereunt*] Horum duorum verſuum principia hactenus tranſpoſita e libro veteri reſtituimus. Claver.

28. *Emollit rabiem praedae*] Ex Claveriano codice haec tranſpoſuimus, cui & Barthius ſubſcribit curis ſecundis. Heins.

29. *Quae ſtraviſſe valent*] primus Vaticanus & quatuor alii cum Gudii ſchedis, *calent.* quomodo & in Palatino codice legi, teſtis in Adverſariis Barthius. Nupt. Honor. 287. *calet obvius ire Jam Princeps.* Statius IV. Theb. 261.

Arma, tubas audire calens, & pulvere belli
Flaventem ſordere comam.

ſic

Nec niſi bellantis gaudent cervice juvenci
Nobiliore fames. ſecuit naſcentia fata
Livor, & ingeſto turbavit gaudia luctu.
Jam jam ſuppliciis feſſos, humileſque ſerenus
Reſpice. quid tanta dignaris mole clientem?
In brevibus numquam ſeſe probat Aeolus undis:
Nec capit anguſtus Boreae certamina collis.
Alpes ille quatit, Rhodopeïa culmina laſſat.
Incubuit numquam coeleſtis flamma ſalictis,
Nec parvi frutices iram meruere Tonantis.
Ingentes quercus, annoſas fulminat ornos.
Hoc pro ſupplicibus ramis, pro fronde Minervae,
Hoc carmen pro ture damus. miſerere tuorum.
Me, precor, heu, me redde mihi! gravibusque medere
Vulneribus, vitamque jube famamque reverti.
Quae per te cecidit, per te fortuna reſurgat.
Sanus Achillea remeavit Telephus haſta,

Cujus

ſic *ardet*, *flagrat*, *aeſtuat*, & ſimilia paſſim apud noſtrum, de quibus ad I. in Rufin. 307. Silius Lib. XIII. 180. *incurrere muris Igneſcunt animi.* paulo poſt, *eadem proſtrata*, non *ea mox*, libri meliores praeter primum Vatic. Palat. & Oiſel. Plinius Lib. VIII. 16. *Leoni tantum ex feris clementia in ſupplices: proſtratis parcit.* HEINS. *ea mox* poſſet ſatis commode retineri cum Parmenſi, & aliis praeter Aldum. Petron. cap. CXX. *Quae nova ſemper amas, & mox poſſeſſa relinquis.* BURM.

30. *Gaudet cervice juvenci Nobiliore fames*] Ita ex novem libris legendum. Statius in ſimili comparatione II. Theb. 676. *ubi ſanguine multo Luxuriata fames.* & Lib. VII. 574. *Quippe nihil graſſata fames.* de tigribus. *bellanti cervice* Gudiana excerpta, & *Mobiliore fames.* HEINS. *nec qui bellantis gaudet* Voſſ. Heinſius olim *bellacis* conjecerat. *gaudent* Parm. Ald. Iſingr. Gryph. Colin. qui *juvenci* in plurali ceperunt.

31. *Naſcentia vota*] *fata* quatuor ſcripti, pro naſcenti fortuna. infra 45.

Quae per te cecidit, per te fortuna reſurgat. HEINS.

34. *Quid tanta dignaris morte clientem*] *mole* Lucenſis & quatuor alii cum Aldo. optime. dictum Lib. II. in Eutrop. 101. pro *Jam jam ſuppliciis*, unus Med. *Lumina ſuppliciis.* pro *Deſpice*, Lucenſis & octo alii ex melioribus, *Reſpice*, praeter primum Vaticanum. duo *Aſpice.* Puto:

Lumine ſuppliciis feſſos humileſque ſereno
Reſpice. HEINS. *Janua ſuppliciis* Wolff.

35. *Aeolus undis*] *antris* Aldus & excerpta Puteana. bene, ut apud Juvenal. *Aeoliis incluſum rupibus antrum.* Statius X. Theb. 241.

Non aliter moto quam ſi pater Aeolus antro
Claudat iter.

antri Aeolii luculenta deſcriptio apud Homerum in Odyſſea. HEINS. Sed non agitur hic de antro Aeolio, ſed de locis, in quae egreſſus ille ſaevit. nec poteſt, credo, dici Aeolus ſe probare in *antris*, ſive brevibus, ſive magnis. ſed recte in *undis*. *breves undae* vero ſunt lacus, & rivi minores, qui opponuntur maribus. deinde Alpes & montes rectius *undis* quam *antris* opponuntur. vid. Horat. Lib. II. od. 10. *Saevius ventis agitatur ingens Pinus* &c. *undae* vero & *antra* paſſim commutantur. ut in Gigant. v. 114. Feſcenn. 76. apud Virgilium, Ovidium, Lucanum, & alios centies. BURM.

37. *Rhodopeïa culmina quaſſat*] Lucenſis & tredecim alii, *laſſat.* bene. vide notas Lib. I. in Rufin. 276. HEINS. *Rodopeaque* Parm. Ald. Colin. *Rhodopaeaque* Iſingr. Gryph. *laſſat* Wolff. a m. pr.

46. *Sanus Achilleis remeavit Telephus herbis*] *Achillea haſta* Gyraldinus. probe. unus Mediceus, *Achilleis haſtis.* proxime verum. Ferrugine Achilleae haſtae ſanatum Telephum veteres prodiderunt. Apulejus de Herbis fere ſolus pro vulgata ſtat ſcriptura: *Achilleam herbam Achilles invenit. unde vulnera ferro facta ſanabat. hac ſanaſſe Telephum dicitur.* quae ex Plinii Lib. V. cap. 25. eſt mutuatus. ſed addit ille ibidem: *Alii primum aeruginem inveniſſe utiliſſimam emplaſtris, ideoque pingitur ex cuſpide decutiens*

Cujus pertulerat vires: & ſenſit in uno
Letalem placidamque manum. medicina per hoſtem
Contigit, & pepulit, quos fecerat ipſe, dolores.
Quod ſi nec precibus, fletu nec frangeris ullo,
Eripe calcatis non proſpera cingula Muſis,
Eripe militiam. comitem me pelle ſodali.
Scilicet inſignes de paupere vate triumphos!
Scilicet egregiis ornabere victor opimis!
Inruat in miſeros cognata potentia cives.
Audiat haec commune ſolum, longeque carinis
Nota Pharos, flentemque adtollens gurgite vultum
Noſtra gemat Nilus numeroſis funera ripis.

eam gladio in vulnus Telephi. Alii utroque uſum medicamento volunt. hoc eſt & herba & aerugine cuſpidis. ſed de aerugine magis receptam opinionem eſſe, atque ita rem a pictoribus exprimi ſolitam. quid ni & a poëtis? Statius in Silvis rem dubiam relinquit: *citius non arte refectus Telephus Haemonia.* De haſta Ovidius non uno loco, Propertius, Hyginus, alii. Pentadius in Catalectis Pithoei & Scaligeri:

Pelias haſta fuit, vulnus grave quae dedit hoſti,
Et quae ſanavit Pelias haſta fuit.

Ipſe Achilles apud Naſonem XIII. Met. 171.

——— ——— *ego Telephon haſta*
Pugnantem domui, victum orantemque refeci.

Propertius Lib. III. El. I. 65.

Myſus & Haemonia juvenis qua cuſpide vulnus
Senſerat, hac ipſa cuſpide ſenſit opem.

Naſo iterum Remed. Am. 47.

Vulnus Achilleo quae quondam fecerat hoſti
Vulneris auxilium Pelias haſta tulit.

Serenus Sammonicus cap. XLVII. de ſerpente,

——— *ſanat, quem ſauciat ipſa.*
Ut Lariſſaea curatus Telephus haſta.

ſic ſcribe cum membranis. perperam & contra legem metricam *Utque* ibi legitur. HEINS.

47. *In uno*] *in imo* Parm.

50. *Flecteris ullo*] primus Vaticanus & Ambroſ. *frangeris* cum editione Parmenſi, & ſchedis Gudianis. ſic ſupra laude Serenae:

——— *tu ſola frementem*
Frangere, tu blando poteras ſermone morari.

Conſ. Mallii,

——— *quae diſſona ritu*
Barbaries, medii quem non reverentia frangat.

Ovid. II. Amor. El. XVIII.

Frangor, & ingenium ſumptis revocatur ab armis.

ſic vetus liber, non *Vincor.* Epiſt. I. 85.

Ille tamen pietate mea precibusque pudicis
Frangitur.

ita & Statius ſaepe. HEINS.

52. *Comitem me pelle ſodali*] *ſodalis* Raphelengius contra veteres libros. HEINS. vid. ad I. in Eutrop. 150.

53. *Inſigni de paupere vate triumpho*] *inſignes triumphos* Lucenſis, & decem alii cum Parmenſi editione. recte. abruptum dicendi genus. ſic alibi: *Quam ſimiles haec aula viros?* ubi verbum aliquod ſubintelligitur. ſic &, *Quo mihi fortunam?* &, *Unde tam faciles Deos?* ſimiliaque apud Ovidium. de quibus ſuo loco. Buslidianus, *egregios triumphos.* prior Moreti, *ingentes.* excerpta Putean. *inſignis triumphus.* Scaliger, *inſignis triumpha.* HEINS. *Inſignes triumphos* Wolff.

54. *Scilicet egregiis*] *Et ſpoliis* Lucenſ.

55. *Saeviat in miſeros*] *Irruat* primus Vatic. & ſex alii, cum Gudii noſtri ſchedis. *Serviat* ſecundus Vatic. pro *Audiat hoc*, meliores *haec. longisque carinis* prim. Vatic. & alii nonnulli, non *longeque.* Forte, *Lagaea carinis Nota Pharos.* nam & aliae Phari, etiam in Italia, quae tamen ab Aegyptia hac Pharo nomen mutuatae. Val. Flacc. *centum geminae Lagaea novalia Thebae.* apud Marcellum, *Et quidquid confert medicis Lagaea cataplus.* HEINS. *longisque* Parm.

EPIS-

EPISTOLA II.

Ad Serenam.

ORphea quum primae ſociarent lumina taedae,
Ruraque conpleret Thracia feſtus Hymen:
Certavere ferae picturataeque volucres,
Dona ſuo vati quae potiora darent.
Quippe antri memores, cautes ubi ſaepe ſonorae
Praebuerant dulci mira theatra lyrae,
Caucaſeo cryſtalla ferunt de vertice lynces,
Gryphes Hyberborei pondera fulva ſoli.
Furatae Veneris prato per inane columbae

10. Flo-

1. *Primae ſociarent lumina taedae*] Poëtice dixit *primae taedae lumina* pro auſpicio nuptiarum, non quod primas & ſecundas innuere velit, eſtque haec vetus lectio. alii, *primum ſociarent numina tedae.* Virgilius ſane dixit, *Fumea tedis lumina*, & alibi ſaepius *lumina tedarum.* ſed *prima teda* nuptialis eſt, poſterior funebris ex Propertio: *Viximus inſignes inter utramque facem.* & hoc caſu τὸ *numina* poterit admitti, ut eſt in excuſis. Claver. *lumina taedae* ex veteri libro Claverius, quod ſecutus Raphelengius. amplexus quoque Diatribes Statianae cap. xlv. Gronovius. tale Catullianum illud:

Nunc vos, optato quos junxit lumine taedae.

primae numina taedae Lucenſ. Patav. & editio Parmenſis: & primus Vaticanus. quod verum eſt. vulgo, *primum numina taedae.* ſcripti alii, *primo numine*, vel *primum munere. Di conjugales* apud Senecam, qui ſint docet Ovid. vi. Met. Barthius negat τὸ *primae taedae* poſſe ferri, quod non niſi unicam Eurydicen duxiſſe Orpheus legatur. atqui ſic paſſim loquuntur poëtae praeſtantiores. Statius de Menecratis filia:

Quippe & opes & origo ſinunt hanc lampade prima
Patricias intrare domos.

Idem Theb. xii. *primas nunc ſponſus ad aras.* jam ex Plutarcho docuerunt homines eruditi, ſecundas nuptias apud Romanos fuiſſe infames. poſſis etiam, *primae ſociarent omina taedae.* Lib. ii. in Rufin. 96. uti ex ſcriptis caſtigandum alii jam monuerunt:

Hic domus, hic thalamis primum genialibus omen.

ubi plura. *primis jugari ominibus* apud Virgilium. Statius Epithalamio Stellae Lib. i. Sylv. ii. 229.

Vixdum emiſſa dies, & jam ſocialia praeſto
Omina.

ſic ſcribendum. Hymen apud Ovid. x. Met. 5. nuptiis Orphei:

Nec laetos vultus, nec felix attulit omen.

& Thelethuſa de filia nuptura Lib. ix. 767. *omina ſaepe Viſaque cauſſatur. omina genitalia* noſtro ſub finem Lib. ii. Rapt. Proſerp. Heins. *numine* Wolff. a m. pr. *munere* a m. s.

2. *Thracia*] *Tertia* Cod. Barth. ed. Ald. Iſingr. Colin. & Gryph. *Threcia* Torrent. ad Horat. iii. od. 9.

4. *Darent*] *valent* Voſſ. forte, *Dona pio vati.* ſed ſequitur vs. 24.

5. *cantus ubi ſaepe ſonore*] Cantus aut cantilenae. alias, *ſonorae.* ſed veterem ſcripturam ubique amplectimur. Claver. Alii *ſonore. canore* Moreti liber. a quibusdam abſunt illa *ſaepe ſonorae* hiatu relicto. *ſaepe ſonore Praebuerat dulcis* ex manuſcripto Claverius. Lucenſ. *cantu ſubis* . . . . Excerpta Put. *cantu ſubiiſſe feruntur.* Buslid. *cantus ubique ante ſonoro.* Ampliſſ. Gevartius ex conjectura, ut mihi quidem videtur, certa, *cautes ubi ſaepe ſonorae*, & ſic in Apophoretis Behotius Lib. i. cap. 15. aliter curis prioribus Barthius. Heins. Barthius in pr. edit. vulgatum *cantus* retinebat, & legebat, *Praebuerant dulces mira theatra lyrae.* in ſecundis curis vix adquieſcens Behotio, eamdem correctionem memorat, ſed duplex epitheton *ſonorae dulces lyrae* cui placere poterit, non video. Burm.

7. *Ferunt*] Mox *tulere.* quae diverſitas temporum, & repetitio ejusdem verbi, etſi exemplis poſſit illuſtrari, mihi vix placet. forte ſcripſerit, *ferae lynces*, niſi, quia vs. 3. praeceſſit, repudiandum hic quis cenſeat. Burm.

9. *Furatae Veneris prato*] *furato prata* tert. Vatic. *purgato* Rottendorph. Forte, *Paeſtano.* Heins. *Furatae V. p. per inane volucres* Cod. Mediol. vulgata recte ſe habet, & ita conſtruenda, columbae, furatae prato Veneris, tulerunt &c. ita, *furata Niſo capillos filia* Ovid. i. Art. 331. Burm.

10. *Re-*

Florea connexis ſerta tulere roſis.
Fractaque nobilium ramis electra ſororum
Cycnus oloriferi vexit ab amne Padi.
Et Nilo Pygmaea grues poſt bella remenſo
Ore legunt rubri germina cara maris.
Venit & extremo Phoenix longaevus ab Euro,
Adportans unco cinnama rara pede.
Nulla avium pecudumque fuit, quae ferre negaret
Vectigal meritae connubiale lyrae.
Tunc opibus, totoque Heliconis ſedula regno
Ornabat propriam Calliopea nurum.
Ipſam praeterea dominam ſtellantis Olympi
Ad nati thalamos auſa rogare parens.
Nec ſprevit Regina Deûm, vel matris honore,
Vel juſto vatis ducta favore pii.
Qui ſibi carminibus toties luſtraverat aras,
Junonis blanda numina voce canens,
Praeliaque altiſoni referens Phlegraea mariti,
Titanum fractas Enceladique minas.
Ilicet adventu noctem dignata jugalem

Ad-

10. *Roſis*] *ratis* Wolff.

11. *Fractaque nobilium ramis electra ſororum*] *mobilium* Buslid. forte, *Lapſaque flebilium ſororum.* vel, *Fletaque nobilium.* ut apud Martialem Lib. IV. Ep. 59.

Flentibus Heliadum ramis dum vipera repit.

Statius XII. Theb. 425.

Sic Hyperionium tepido Phaëthonta ſorores
Fumantem lavere Pado. vixdum ille ſepulchro
Conditus, & flentes ſtant circum flumina ſilvae.

Valer. Flacc. Lib. I. 526.

——— *veteris ſat conſcia luctus*
Silva Padi, & viſo flentes genitore ſorores.

ſic *Fletifer truncus Myrrhae* apud Auſonium Cupidine crucifixo, loco non ſatis integro, ubi tamen, *lacrimis lucentibus* malim, quam *lugentibus.* HEINS.

13. *Et Nilo*] *E Nilo* Iſingr. Colin. *poſt bella grues Pygmaea* Voſſ. duo & Mediol.

14. *Germina cara maris*] *cana* prim. Vatic. & quatuor alii cum editione Parmenſi, ut uniones intelligat. *cana germina* rubro mari argute reſpondent. nihil tamen muto. vide notas Nupt. Honor. 165. noſter Conſ. Hon. 528. *baccis onerat candentibus aures.* HEINS. *gramina cana* cod. Barth. *cara* non mutem, quia proprie lapides pretioſi *cari* dicti. vide ad Petron. cap. LV. BURM.

16. *Cinnama rara*] Sic caſtigatiores membranae. aliae magno numero, *cinnama mira.* Martialis Lib. IV. Epigr. 13.

Tam bene rara ſuo miſcentur cinnama nardo.

Prudentius Cathemerinon Hymn. V.

Illic & gracili balſama ſurculo
Deſudata fluunt, raraque cinnama.

Statius Lib. IV. Silv. V. 30. ad Severum:

——— *jam feret Indicas*
Meſſes, odoratisque rara
Cinnama praeripiet Sabaeis.

& Lib. V. Silv. III. 42.

——— *dites non ſi tibi rara Sabaei*
Cinnama odoratas nec Arabs decerpſit ariſtas. HEINS.

19. *Sedula*] *ſecula* Mediol. *tot opibus* Wolff.

23. *Deûm*] *Deam* Barth. & ita malebat Heinſius.

24. *Ducta favore pii*] *victa* Patav. & pro *honore* unus Medic. *amore.* HEINS. *favere* Mediol.

28. *Titanum fractas*] Malim, *fractis minis.* HEINS. verſu proximo pro *praeliaque*, *praemiaque* Wolff.

29. *Noctem dignata jugalem*] *montem* Oxon. HEINS. *munera digna choris* cod. Mediol. *adventum* Parm. Junt. Colin.

32. *Solos*

Addidit augendis munera ſacra toris:
Munera mortales non admittentia cultus:
Munera, quae ſolos fas habuiſſe Deos.
Sed quod Threïcio Juno placabilis Orphei,
Hoc poteris votis eſſe, Serena, meis.
Illius exſpectent famulantia ſidera nutum:
Sub pedibus regitur terra fretumque tuis.
Non ego, quum peterem ſollemni more procorum,
Promiſi gregibus paſcua plena meis:
Nec quod mille mihi lateant ſub palmite colles,
Fluctuet & glauca pinguis oliva coma:
Nec quod noſtra Ceres numeroſa falce laboret,
Aurataeque ferant culmina celſa trabes.
Suffecit mandaſſe Deam. tua litera nobis
Et pecus, & ſegetes, & domus ampla fuit.
Inflexit ſoceros, & majeſtate petendi
Texit pauperiem nominis umbra tui.

Quid

32. *Solos fas habuiſſe Deos*] Et hic malim, *ſolas Deas*. HEINS.

33. *Placabilis Orpheo*] *Orphei* rectius Aldus, & opt. Ambroſ. cum duobus Vaticanis, Rottendorph. & Oiſeliano, ut apud Virgil. IV. Ecl. 57.

Orphei Calliopea, Lino formoſus Apollo. HEINS.

35. *Illius exſpectant*] *Explent illius* quindecim cum Gudii ſchedis. tres, *Illius explent*. Lucenſ. & prim. Vatic. *Illius exſpectent*. bene Moreti, *Illius expellent*, proxime verum. HEINS. *nutus* Leid. a m. prim.

36. *Sub pedibus tegitur*] *regitur* Lucenſ. prim. Vatic. & ſedecim alii cum Aldo. unus Petav. *teritur*. ſed *regitur* probum eſt. apud Maronem Lib. VII. Aen. 98.

Externi veniunt generi, qui ſanguine noſtrum
Nomen in aſtra ferant, quorumque ab ſtirpe nepotes
Omnia ſub pedibus, qua ſol utrumque recurrens
Adſpicit Oceanum, vertique regique videbunt.

Corippus:

Auguſtis ſolis hoc cultu competit uti,
Sub quorum pedibus regum cruor.

Idem Praefatione Operis: *Deus omnia regna Sub pedibus dedit eſſe tuis.* Ibidem:

Regnaque ſub veſtris venient fortiſſima plantis.

Noſter Lib. II. Rapt. Proſerp. 300.

Sub tua purpurei venient veſtigia reges.

ubi perperam Barthius *faſtigia* reponi jubet. HEINS. vide & I. in Eutrop. 173. *promiſit* Ald.

37. *Peterem*] Eleganter, quaſi procus ſit Amoris candidatus & petitor. Ceterum quamdiu quis amabit Muſas, eum pauperies ſequetur, aut ſane ad rem attentus non erit. expertus loquor. potui enim ſex millibus aureorum, aut dignitatis, quae pluris mihi forte jam ſtetiſſet, augeri absque hoc illicio, ſed in poſterum ſcilicet cavebimus. CLAVER.

38. *Gregibus paſcua plena meis*] *laeta* ſec. Vatic. & *tuis*. Rottendorph. Puto, *gregibus paſcua plena ſuis*. HEINS.

40. *Fluctuet*] *Fructuet* Wolf.

43. *Littera*] Alias *littora*, inepte. *littera* vero hic eſt quaſi reſcriptum. At Lib. V. Cod. tit. 8. nuptiae vetantur, quae ex reſcripto Principis peti ſolebant, aut precum obreptione, captari. ſed Claudianus forte amabatur a domina, neque puellae conſenſum ſe habere confinxit. verum dicet aliquis Serenam non fuiſſe Principem. imo plus quam Princeps & Auguſta fuit; nam illa generum ſuum rexit, & ejus Reſcriptum facile obtinere potuit. unde illud: *Sub pedibus tegitur terra fretumque tuis*. CLAVER.

44. *Et pecus*] Excerpta, quae Vir Cl. Iſaacus Voſſius mecum communicavit, *penus*, quomodo & tertius Vaticanus. codex Rottendorph. *nemus*. HEINS. *ſpecus* Parm.

46. *Nominis umbra tui*] Palat. *numinis*. ut a Barthio jam monitum. HEINS.

 47. *Quid*

Quid non perficeret ſcribentis voce Serenae
  Vel Genius regni, vel pietatis amor?
Atque utinam ſub luce tui contingeret oris,
  Conjugis & caſtris, & ſolio generi,
Optatum celebrare diem! me jungeret auſpex
  Purpura; me ſancto cingeret aula choro!
Et, mihi quam ſcriptis deſponderat ante, puellam
  Conjugiis eadem pronuba dextra daret!
Nunc medium quoniam votis majoribus aequor
  Invidet, & Libyae diſſidet ora plagae:
Saltem abſens, Regina, fave, reditusque ſecundos
  Adnue ſidereo laeta ſupercilio.
Terrarum tu pande vias: tu mitibus Euris
  Aequora pacari proſperiora jube.
Ut tibi Pierides, doctumque fluens Aganippe,
  Debita ſervato vota cliente canant.

Ep. III. Ad Olybrium.

Quid rear, adfatus quod non mihi dirigis ullos,
  Nec redit alterno pollice ducta ſalus?
Scribendine labor? ſed quae tam prona facultas,

Car-

47. *Quid non perficeret*] *perfecit* duodecim libri. duo Florentini totidemque alii, *ſuſſecit*. Thuan. *Sed quid non faceret*. Lucenſ. *Sed quid non perfert*. puto, *praeſtet*. unus Vatic. *perficiet*. Palat. *proficeret*. Heins. *quod non perficeret* Ald. *perfecit* Wolf.

48. *Pietatis amor*] *Pietas & Amor* malebat Barthius.

50. *Conjugis in caſtris*] *& caſtris* nonnulli. rectius. Heins. Ita Ald.

52. *Sancto cingeret aula toro*] *choro* legendum cum optimo Ambroſiano, quod & Scaliger vidit. malim &, *ſacro*. nam Buſlid. & ſec. Vatic. *ſocero*. mendoſe. Praefat. in vi. Conſ. Hon.

——— plaudebant numina dictis,
Et circumfuſi ſacra corona chori.

niſi *ſocio choro* mavis. Heins. & *ſenio generi* Claver. *cingeret auſa thoro* Parm.

53. *Deſponderat*] *deſpondeat* Voſſ.

54. *Conjugis ejusdem*] *Conjugis eadem* ſex ſcripti cum excerptis Gudianis. *Conjugis haec eadem* quinque, Gyrald. Lucenſ. prim. Vatic. & duodecim alii, *Conjugiis eadem*. bene. Scaliger, *Conjugio ejusdem*. Barthius, *Auguſtae pronuba dextra daret*. ſed non perſuadet, Auguſtam poſſe dici Serenam, quamquam patre Auguſto natam. Heins. *Conjugiis eadem* Wolf. forte, *Conjugio tandem. pronuba tela* Voſſ.

56. *Libycae diſſidet ora plagae*] *Libyae* quindecim, ut *Africa terra*, & ſimilia. de quibus ſupra. Heins. *deſidet* Parm. *Libyae diſſonat* Wolf. *Syrtis majoribus aequor* Ald.

57. *Fave*] *fove* Wolf.

59. *Pande*] *ponte* Voſſ.

60. *Proſperiora*] *poſteriora* Voſſ. & edd. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. *ſuperiora* cod. Menard.

1. *Quid rear*] Viden' ut Claudianus libere agat cum viro Conſulari, quo nullus in toto Imperio Occidentis nobilior fuit. non igitur fuit hic Poëta vulgaris pretii, aut exiſtimationis, ut qui meruerit eſſe Tribunus & Notarius, de qua dignitate ſic Impp. Cod. Lib. xii. in haec verba: *Praecipua eſt noſtrae pietatis intentio circa Notariorum nomen*. ſane Primicerius Notariorum emeritus nihil minus ſperare potuit, quam gradum Mag. Officiorum, nec miror, quod ſe ipſius ſodalem dicat. Claver.

3. *Sed quae tam prona facultas*] Lego, *cui tam prona*. Lib. iii. Rapt. *cui tanta facultas In me ſaevitiae?* primus quoque Vaticanus, *Scribendi labor eſt*. forte, *Scribendi an labor eſt?* ſed nil mutandum temere. Heins. *Scribendive labor* Voſſ.

4. *Seu*

Carmina ſeu fundis, ſeu Cicerone tonas.
Cedere divitiis animi fortuna fatetur,
Et tantas oris copia vincit opes.
An rarus, qui ſcripta ferat? quin tempore nullo
Ceſſant Flaminiae pulverulenta viae.
Quum fluat ingenium, quum ſit qui dicta reportet;
Quae, niſi contemnor, cauſſa relicta tibi?
Deſpicis ergo tuum, ſi fas eſt credere, vatem;
Perfidus & ſpatio debilitatur amor?
Excidimusne tibi? lucem jam condet Hydaſpes,
Et Tarteſſiaco, Sol, oriere vado:
Candeſcet Geticis Meroë converſa pruinis,
Claraque ſe vetito proluet Urſa mari.
Et ſi jam noſtros faſtidit Olybrius ignes,
Conſtat Oreſteam nil valuiſſe fidem.
Quin, age, rumpe moras, remoraturusque ſodalem
Abſens eloquio fertiliore doce.
Crebraque fecundos feſtinet litera curſus,
Labris atque animis inſinuanda meis.

Dig-

4. *Seu Cicerone tonas*] Conſul. Olybr. 208. *Cicerona* videri ſcribendum dixi. & ſic Lucenſis. ſic *Platona* pro *Platonem* dixit Petronius initio Satyrici. Heins. Nimis pronus in Graecas illas inflectiones Heinſius, quae admitti poſſunt in vocabulis origine Graecis, ut *Platona*, *Agamemnona*, &c. vide ad IV. Conſ. Hon. 652. ſed in Latinis id non uſurparunt veteres. vide H. Stephan. de Abuſu Linguae Graecae pag 32. *Cicerone tonare* eſt, armis, eloquentia, ſtilo Ciceroniano tonare. vide locum Sidonii a Barthio adductum.

5. *Cedere*] *credere* Mediol. Wolf.

7. *Scripta*] *ſceptra* edd. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. & aliae.

8. *Flaminiae*] *Flamineae* Voſſ. mox pro *ingenium*, *imperium* Mediol.

11. *Credere*] *dicere* Voſſ. non male.

13. *condat Hydaſpes*] *condet* primus Vatic. Lucenſ. & plerique alii. iidem mox *oriere*, *candeſcet*, & *proluet*. Heins.

14. *Et Tarteſſiaco*] *Carcheſiaco* ſchedae Gudianae. Heins. *Tarcheſiaco* Wolf. confer Lib. I. in Eutrop. 354.

15. *Candeſcet Geticis Meroë converſa pruinis*] Malim, *Caneſcet*. *cana* enim *pruina* paſſim Poëtis dicitur. Raphelengianum *conſperſa* contra libros veteres eſt. Heins. vide ad Lib. I. Rapt. 65.

17. *Olibrius*] *Olimbrius* Wolf. Parm. Junt. Iſingr.

19. *Remoraturus*] Ita optimus codex. in altero, quod etiam advertit Cujacius, *ſolaturusque*. alias, *remoraturas*. inepte. Claver. *moraturusque* Lucenſ. & quinque alii. Claverii codex, & ſex ex noſtris, *remoraturusque*. alter ejusdem cum primo Vatic. & tredecim aliis, *ſolaturusque*. commodo ſenſu. Epiſtola ad Hadrianum, *ingenti ſolatus fata ſepulcro*. Forte tamen legendum, *reſalutatumque ſodalem*. unus Medic. *memoraturusque*. opt. Ambroſ. *miraturusque*, Barthius, *recreaturusque*. Familiarius cum Olybrio agit qui ſe ſodalem ejus appellet. Putabam olim ſcribendum, *exoratusque ſalutem*. Si *ſolaturusque ſodalem* retinemus, verſu ſequenti *fove*, pro *doce* legendum videtur. atque ita opinor a Claudiano relictum. Heins. *remoraturusque* Parm.

21. *Crebraque fecundo*] *facundo* tres libri. opt. Ambroſ. *fecundos curſus*. quod placet. ſic *feſtinare fugam* apud Virgil. IV. Aen. 575. & *feſtinare veſtes* Ovidio XI. Met. 575. *fecundos curſus*, ut *fertilius alloquium* ſuperiori verſu. Heins. apud Virgil. I. Aen. 137. *Maturate fugam* legitur.

22. *Digna tuis animis*] *Libris atque animis* prim. Vatic. & tredecim alii cum Gudianis excerptis. recte, niſi quod *Labris* malim. & ſane *digna tuis* ex *Dignatus*, quod ſequitur, videtur promanaſſe. opinor tamen a Claudiani manu eſſe:

Auribus atque animis inſinuanda meis.

Barthius conjectando operam hic perdidit. Heins. *libris atque animis inſinuata* Wolf. a m. pr.

23.

Dignatus tenui Caeſar ſcripſiſſe Maroni,
Nec tibi dedecori ſit mea Muſa. Vale.

Ep. IV. Ad Probinum, ut scribat.

Quem, precor, inter nos habitura ſilentia finem?
Quando dabit caras litera grata vices?
Me timidum, vel te potius dixiſſe ſuperbum
Convenit? alterius crimen utrumque tenet.
Transfluxere dies, & dum ſcripſiſſe priorem
Poenitet, aeternas itur in usque moras.
Sed quid agam? coepiſſe vetat reverentia veſtri.
Hinc amor hortatur ſcribere. vincat amor.
Fors juvat audentes, priſci ſententia vatis.

Hac

23. *Dignatus tenui*] Maro dicitur *tenuis* ratione fortunae. Sidonius imitator de eodem:

Nec ſtetit ad tenuem celſior ira reum.

Ovidius *exiguum Calvum* dixit ea ratione, & Lucanus, ſi modo is eſt, in Panegyr.

Auſoniamque chelyn gracilis patefecit Horati.

qui omnes magni ingenio, facultatibus modici. Tacitus in Dialogo: *neque apud Divum Auguſtum gratia caruit. Teſtes ipſius epiſtolae.* Claver. *Dignatus merui* Voſſ. *tenues* dici deſpectiores, pauperiores, viliores, conſtat. ita *tenuem domum* dixit Propert. II. Lib. XVII. 12. ubi paſſim eo ſenſu occurrere notat Broukhuſius. vide & Cerdam ad Virgil. Lib. V. 690. & Sueton. Caeſ. XLVI. & LXVIII. ſed Calvum ideo *exiguum* dici ab Ovidio II. Triſt. 431. non credo, quum de ſtatura ejus recte interpretati ſint viri docti. Burm.

24. *Nec tibi dedecori ſit mea Muſa. Vale*] ita vetus liber & omnes excuſi. at in altero, quod etiam obſervavit Cujacius, *Nec tibi dedecori Muſa futura, vale.* ſed non ſolus Olybrius Muſae nomen adeptus eſt, vir alioqui Muſarum cultor. Antonius medicus id etiam obtinuit. Eunapius ait Mileſium amatorem poëſeos Anatolio ita jucundum fuiſſe, ut Μοῦσαν vocaret. Claver. *Et tibi dedecori ſcribere? Muſa vale.* τὸ *ſcribere* in tribus omiſſum erat. primus Vaticanus & duo ex noſtris cum Claverii libro & ſchedis Gudii:

Nec tibi dedecori Muſa futura. Vale.

quomodo & Lucenſis cum Gyraldino, niſi quod in iis, *Et tibi.* alii undecim,

Et tibi dedecori non mea Muſa. vale.

prior Moreti, *jam mea.* optimus Ambroſianus, *ni mea.* Puto:

Et tibi dedecori nil mea Muſa. Vale.

vel,

Nec tibi dedecori ſit mea Muſa. Vale.

quomodo Helmaeſtadienſis a ſecunda manu. Faceti ſunt, qui Olybrium *Muſam* dictum arbitrantur. Heins. Ego praefero Helmaeſtadienſis codicis lectionem. Expreſſit vero hic Ovidium, apud quem Annulus Lib. II. Amor. XV.

Non ego dedecori tibi ſum, mea vita, futurus.

unde Claverius, vel Cujacius, *futura* adripuit. Burm.

Ad Probinum] De Hoc etiam fratre Olybrii, itidem Conſulari, libero ſtilo & ſimplici conqueritur, ita ut ſuperbiae inſimulet. hic vero Probinus fuit Poëtae noſtro Maecenatis vice, eique auctor fuit, ut a Graecis ad Latina animum adpelleret. Itaque profitetur Claudianus, ſe primum recitaſſe aut ſcripſiſſe Latine, ipſo Conſule. Claver.

1. *Quem precor inter nos habitura*] Opt. Ambroſ. *Quem, precor, haec quem ſum.* quod efficacius. Heins.

2. *Gratas litera noſtra vices*] *caras litera grata* Aldus & ſcripti meliores. alii, *gratas litera grata.* Heins. *caras l. g. moras* Voſſ.

5. *Transfluxere dies*] *Ter fluxere* duo Vaticani. Lego, *Tot fluxere dies.* quod Barthius in membranis a ſe inventum affirmat. ſed nec Pulmanniani libri, nec Palatinus tale quid agnoſcunt. Poſſet & refingi, *Tres fluxere dies.* Heins. Ego nihil muto. *dies* ſimpliciter pro multi, aliquot dies. ſic Juſtin. XLIV. 4. *quum eum exponi juſſiſſet, & poſt dies ad corpus expoſiti requirendum miſiſſet.* ita & Lib. XX. 5. *Galli, qui ante menſes Romam incenderant.* vide ad Quinctil. Declam. CCCLXXXVIII. ubi *poſt annos* legitur, & alii reſcribunt *poſt tot annos.* vide & ad Suet. Neron. XXXVII. Burm.

9. *Fors juvat*] Livius VIII. 29. *fortes fortunam juvare.* Heins. vide ad Ovid. I. Art. 608.

Priſ-

Hac duce non dubitem, te reticente, loqui.
Audax ut, ſi quid vates peccaſſe videbor,
Arguar, ingrati non ſubiturus onus.
Romanos bibimus primum te Conſule fontes,
Et Latiae ceſſit Graja Thalia togae:
Incipiensque tuis a faſtibus omina cepi,
Fataque debebo poſteriora tibi.
Ergo laceſſitus tandem reſcribe roganti,
Et patria florens ſorte, Probine, vale.

Priſci] Ita vetus liber. quis vero ille *priſcus vates*? forte Maro; aut Ovidius I. Art. 608. *Audentes Forsque venusque juvat.* Claver. Aldus & alii nonnulli cum Iſingrino & primo Vatic. *priſci*, non *Chii*, quomodo & Claverius, quod de Ennio intelligi volunt. Lucenſis, *ſocii*, Ambroſ. *Cei*, quod & Scaligero in mentem venerat, ſecutusque eſt Raphelengius. Vir Cl. Leo Allatius vulgatam lectionem tuetur, & Homerum intelligi contendit. ſed cum illum noſter laude Serenae Smyrnaeum faciat, cur Chiam hic ei patriam aſſignet non video. Smyrnaeus etiam Homerus Luciano p. 594. ſic *Chius vates* pro Homero Theocrit. Idyll. 23. ſub finem. & Simonides de vita humana p. 156. poſt Theocrit. ed. Criſp. *Ceius* Simonides eidem Theocrito in Chariſin. & Luciano p. 346. Homerum *Colophoniacum* vocat Virgilius in Ciri. poſſet & *Coi* reponi, ut Philetas ſubintelligatur. *Chium Maeoniumque vatem* Homerum appellavit Conſtantinus Maximus Epiſtola ad P. Optatianum Porphyrium: *Si tantum pondus & gravitas expectarentur in carmine Graeco poſt Chium Maeoniumque vatem, & Latina poſt ruſticum Mantuanum eloquentia vileſceret.* vide & Columm. in Ennium p. 135. Heins. *Cei* Wolf.

11. *Audax, aut ſi quid penitus peccaſſe videbar*] Ita plane vetus liber. alii omnes aliter, & quidem inſcite. Claver. τὸ *videbor* Raphelengianae conjecturae eſt, quod opt. Ambroſ. & quatuor alii confirmant, ut & Aldus. ſex cum primo Vaticano & ſchedis Gudii, *Audax, aut ſi quid vates.* *ut ſi quid* ex MS. Claverius, & ex conjectura Barthius. quomodo & editio Parmenſis pro *videbor* unus Ambroſ. *fatebor*. Buſlid. *aut ſiquidem.* Barthius τὸ *videtur* cenſet non eſſe ſollicitandum, ut ad verſum ſuperiorem *de vate Ceo* referatur. Heins.

13. *Primum*] *primo* edd. Parm. Junt. Iſingr. Colin. & Gryph. Pulm. & ita citat Claverius ad princip. Conſul. Olybr.

14. *Et Latiae ceſſit*] *Acceſſit* prim. Vatic. & opt. Ambroſ. Heins. *grata* Wolf. marg. Iſingr. *Et latae ceſſit grata* Parm.

15. *Incipiens*] Virgilius Ecl. VIII. 11. *A te principium, tibi definet.* Propertius: *Cynthia principium, Cynthia finis erit.* Sed plane ad rem Theognis: ὔποτε τεῦο λήσομαι ἀρχόμενος, ὐδ' ἀποπαυόμενος. Claver. *Irripuenique tuis affatibus* Voſſ. Mediol.

Affatibus omnia cepi] *a faſtibus omina cepi* felici conjectura Raphelengius. Aldus ſane & quatuor ſcripti manifeſte, *faſtibus* cum primo Vatic. & Palat. de qua voce alibi dictum a nobis. & hoc loco videndus Barthius. Lucenſis & unus Mediceus, *faſcibus omina.* recte etiam *omina* etiam ſchedae Gudiae. Ovid. I. Faſt. 178.

Omina principiis, inquit, ineſſe ſolent.

Silius Lib. I. 342.

Nonne pudet coepti? pudet ominis? en bona virtus
Primitiaeque ducis. Heins.

16. *Delebo*] Vatum proprium eſt ſaepe ſtilum vertere. Martialis ad librum: *ne domini patiare lituras.* Auſon. *Ne ferat indignum vatem centumque lituras.* alibi de ſuis liturariis loquitur. Claver. Male contra ſcriptos meliores *delebo* antea legebatur, ſed ſcriptum a Claudiano ipſo arbitror:

Fataque ſe debent proſperiora tibi.

τὸ *ſe* exciderat omiſſum a ſupinis librariis ob cognationem praecedentis proxime ac ſubſequentis ſyllabarum. *fata proſperiora.* vide notas in Aponum v. 94. & Bell. Gild. v. 103. Barthius:

Votaque debebo poſteriora tibi.

Heins. Similis diverſitas Epiſt. II. 60. ſed Barthius ad princ. Conſ. Olybr. *fata* legit. *Foetaque delebo poſteriora tibi* ed. Claver. vid. Barth. Burm.

18. *Et patria florens ſorte, Probine, vale.*] Opinor, *patria florens arte* a Claudiano relictum eſſe. nam & Probinus egregie literatus fuit & facundus. apud Naſonem Penelope Ep. I. 111.

Eſt tibi, ſitque precor, natus, qui mollibus annis
In patrias artes erudiendus erat.

Barthius hic ſe fruſtra fatigavit. ſed & *patria ſorte florens* Probinus, qui patre ampliſſimis dignitatibus perfuncto natus, & ſtirpe patricia oriundus. Heins.

EP. V. AD GENNADIUM EX PROCONSULE.

Italiae commune decus, Rubiconis amoeni
  Incola, Romani fama ſecunda fori;
Grajorum populis, & noſtro cognite Nilo.
  Utraque gens faſcet horret, amatque tuos.
Carmina jejunas poſcis ſolantia fauces?
  Teſtor amicitiam, nulla fuiſſe domi.
Nam mihi mox nidum pinnis confiſa relinquunt,
  Et Lare contemto non reditura volant.

Ex Proconſule] Cujacius notavit in ſuo codice non *Proconſulem*, ſed *ex Proconſule.* apud Servium Evocatus non miles, ſed Promilite dicitur. CLAVER. *Exproconſulem* Gyraldinus. *ex proconſule* Lucenſis, & tres alii, idque vere. quomodo & Cujacianus. Auſon. *Hujus ego & natum & generum ex Proconſule vidi.* Rutilius Lib. I. Itiner.

Rexerat ante puer populos Proconſule Poenos.

ſic *pro milite* apud Salluſtium, citante Servio ad II. Aen. 157. *Neu quis miles, neve pro milite*, hoc eſt vicem militis adminiſtrans. vid. Caſtal. Var. Lect. pag. 31. HEINS. Gennadium hunc civem Ravennatem fuiſſe, ſed Proconſulem Graeciae & Aegypti, cenſet Scipio Claramontius Lib. IV. Hiſtor. Caeſenae p. 79. Tom. VII, Part. II. Theſaur. Ital. BURM.

1. *Rubiconis amoeni Incola*] Barthius, *Accola*, me non obnitente. Idem vs. 7. *pinnis* pro *pennis* ex Aldino codice & membranis. HEINS. Niſi Rubiconem capias pro regione, per quam labitur Rubicon, *Accola* legendum eſt. ita apud Statium VII. 420. *gemini maris incola narrat*, forte legendum, *accola.* nam *incola maris* rectius Proteus ab Ovidio dicitur VIII. Met. 731. & *ranae ſtagni incolae* Phaedro I. Fab. 7. noſter III. Rapt. 430. *terraene mariſne Incola. accolae* vero ſunt vicini, nec pro ipſis incolis capi poſſe putem, ut Hottom. ad Ciceron. IV. Verr. 50. ſed qui incolis adſcribuntur, & qui in vicinia habitant. ut ita Mars *vicinus & accola campi* dicitur Albinov. in Druſum vs. 231. & noſter IV. Conſ. Hon. 450. *accola ſilvae Bructerus Hercyniae.* Nihil tamen temere mutem, quia ſaepe fluvios Poëtae pro ipſis regionibus ponere amant. vide ad Grat. Cyneg. vs. 314. BURM.

5. *Poſcis*] *paſcis* Wolf.

8. *Et Lare*] *quo Lare* Wolf.

CL.

CL. CLAUDIANI
EIDYLLIA.

Phoenix. I.

Oceani ſummo circumfluus aequore lucus
Trans Indos Eurumque viret, qui primus anhelis
Sollicitatur equis; vicinaque verbera ſentit,
Humida roranti reſonant quum limina curru,
Unde rubet ventura dies, longeque coruſcis
Nox adflata rotis refugo palleſcit amictu.
Haec fortunatus nimium Titanius ales
Regna colit, Solisque plaga defenſus iniqua
Poſſidet intactas aegris animantibus oras;
Saeva nec humani patitur contagia mundi:
Par volucer Superis; ſtellas qui vividus aequat
Durando, membrisque terit redeuntibus aevum,
Non epulis ſaturare famem, non fontibus ullis
Adſuetus prohibere ſitim: ſed purior illum
Solis fervor alit, ventoſaque pabula libat

Te-

Hoc Poëmatium luculentiſſimum vocat Scaliger Senior. in eo vero pauca reperias, quae lectorem queant ſubſiſtere. Claver.

1. *Oceani*] Dubitat Barthius, an *Oceani aequor*, an *Oceani lucus* ſit intelligendus. ſed prius verum, & ita *aequora maris*, *ponti*, paſſim apud Poëtas occurrere vidimus ad Val. Flacc. II. 375. & nuper pluribus oſtendit doctiſſimus Marklandus ad Stat. III. Silv. II. 43. ſic *maria Oceani* dixit Florus Lib. IV. 12. poëticis gaudens locutionibus. ubi vide Cl. Dukeri notas. *Oceanum aequor* etiam Barthius tentabat. Burm.

2. *Indos Eurumque*] *Indos curſumque* Parm. *banelis* Wolf.

4. *Humida roranti*] Oiſelianus, *Vivida*, id eſt, *Uvida*. Heins.

Curru] *curſu* Voſſ. ed. Ald. & Wolf. qui & *lumina* a m. pr.

8. *Solusque plaga*] Alii, quos inter Lucenſis, & ſchedae Gudianae, rectius, *Soliſque*. proximo verſu *aegris animantibus*, non *animalibus* tres codices. etiam probe. pro *Titanius ales*, *Junonius* ſchedae Gudianae. perperam. Heins.

Iniqua] id eſt, inhabitabili. zonam torridam intelligit. ita *biemes iniquas* dixit Horat. III. od. 1. Burm.

9. *aegris animantibus oras*] *berbas* Voſſ. *aegri animantes* intelligi poſſunt homines. ut Ita *miſeros animantes* dici probavit doctiſſimus Marklandus ad Stat. III. Silv. II. 63. intelligit vero Phoenicis ſedes in altero Hemiſpherio, zona torrida, ut veteres credebant, ab habitabili diviſo. pro *ſaeva* malebat Heinſius, *ſcaeva. patrii contagia* Wolf.

11. *Stellas*] *ſtella* Voſſ.

15. *Pabula libat*] *potat* Lucenſ. plurimique alii, & Aldus. nihil muto. primus Vaticanus & Oiſelianus pro vulgata ſtant ſcriptura. Belio Getic. 161.

Deficimus queruli, ſi bos abductus aratro,
Si libata ſeges.

& v. 351.

——— *raptos contentus in armis*
Delibaſſe cibos.

Bell. Gildon. 178.

Fixus quisque toro tacita formidine libat
Carnifices epulas.

Sta-

Tethyos, innocui carpens alimenta vaporis.
Arcanum radiant oculi jubar: igneus ora
Cingit honos: rutilo cognatum vertice ſidus
Adtollit criſtatus apex, tenebraſque ſerena
Luce ſecat: Tyrio pinguntur crura veneno.
Antevolant Zephyros pinnae, quas caerulus ambit
Flore color, ſparſoque ſuper diteſcit in auro.
Hic neque concepto foetu, nec ſemine ſurgit:
Sed pater eſt proleſque ſibi, nulloque creante
Emeritos artus fecunda morte reformat,
Et petit alternam totidem per funera vitam.
Namque ubi mille vias longinqua retorſerit aeſtas,

Tot

Statius Achilleide,

Tum libare dapes Baccbenque munera Cbiron
Orat. HEINS.

17. *Arcanum*] divinum. vid. ad Val. Fl. VI. 477. non recte Barthius, ſuave, nec tamen fervidum. BURM.

Igneus ora Cingit bonos] vid. Bartholin. de Luce Animal. II. 14. pag. 221. *igneus ori* Voſſ. an pro *auri*? BURM.

19. *Criſtatus apex*] Perperam nonnulli codices, *criſpatus*. de hac criſta Phoenicis Dracontius Hexaëmero:

Igne vago rutulatur apex ac aetbera lambit,
Et coelum repetens erecto crine vagatur.

ubi perperam *fax caetera lambit* legebatur. male etiam *fax cerea* Barthius. in Epicedio Druſi 256.

Aetbera ſubrectis lambit & aſtra comis. HEINS.

21. *Antevolant Zepbyros pennae*] *pinnae* Voſſ. *antevolat* Parm. ſed tunc *pennis* legendum.

Quas caerulus ambit Rore color] *Ore* in nonnullis. Barthius emendat, *quas circulus ambit Floricolor.* cui caſtigationi ſubſcribo. *flores colorum* habes in Epigrammatis: *te zona ligat variata colorum Floribus.* mox, *ſparſoque ſimul*, non *ſuper*, primus, Vatic. & Oiſelianus cum Gudii ſchedis. HEINS.

23. *Hic neque concepto foetu*] *concipitur* Barthius. Forte *conceptus.* HEINS.

24. *Pater eſt prolesque ſui*] *ſibi* Aldus & multi ex ſcriptis. quod probatur Barthio. aliter tamen prim. Vatican. HEINS. *ſibi* Wolf. marg. Iſingr. ſic *pater Pampbilo* Terent. Andr. III. III. 17. ut in MSS. reperit Bentlejus. Serv. ad Virgil. XI. Aen. 801. *Pater familiae eſt dativus, nam pater mibi eſt dicimus.* Terent. Adelph. I. II. 46. *Natura tu illi pater es, conſiliis ego.* ſic idem Andr. IV. V. 14. *ſemper ei dicta eſt eſſe baec atque babita ſoror.* ubi alii *ejus.* & Heaut. II. III. 29. *dicta eſt mater ei.* vid. ad Ovid. V. Met. 415. BURM.

27. *Namque ubi mille vias longinqua retorſerit aeſtas*] *longaeva* Vaticanus chartaceus. *aetas* etiam primus ejusdem bibliothecae. ſed fruſtra utrumque. quamquam Orientius in Commonitorio:

Et quod nunc aetas ſenſim longaeva reſolvit.

Scribe:

Jamque ubi mille vices longinqua retorſerit aeſtas.

longinqua pro longaeva, ut in illo Virgiliano III. Aen. 415.

Tantum aevi longinqua valet mutare vetuſtas.

Seneca Troaſin, *Poſt bella tam longinqua, poſt annos decem.* Propertius Lib. I. El. VI. *Multi longinquo periere in amore libenter.* HEINS. *vias* & *vices* centies commutari in Poëtarum ſcriptis ſaepe vidimus ad Ovidium & Valerium Flaccum. & novis exemplis nuper docuit doctiſſ. Marklandus ad Statii Lib. V. Silv. II. 152 ſed hoc loco *vias* retineo, quia non intelligo quid ſit *retorquere vices.* ſed aeſtas retorquet vias, ſive curſus ſuos, rediens unde abierat. ut ita *torquere, retorquere pedes, veſtigia,* & ſimilia ſunt obvia. ita Conſ. Olybr. 6.

Jam nova Germanis veſtigia torqueat annus
Conſulibus.

ubi vide. Virgil. XII. Aen. 485.

Averſos toties currus Juturna retorſit.

& Lucan. Lib. VII. 1. *currumque, polo rapiente, retorſit.* ita paſſim annus, ſol, &c. *iter peragere* dicuntur. ut Ovid. V. Triſt. X. 6. IV. VII. 2. & ita mox *curſus* dat veri. & hyemes *ruere* dicit, quae omnia *τὸ vias* confirmant, & velocitatem temporis indicant. *longinqua* vero eſt idem quod longa, & tam de tempore quam de loco dici dudum adnotarunt viri doctl. vid. Lipſ ad Tacit. I. Annal. 53. & Manut. ad Ciceron. II. ad Fam. 9. Lucret. Lib. II. 68.

Et quaſi longinquo fluere omnia cernimus aevo.

apud noſtrum Idyll. VI. 24. etiam variatur *longin-*

quus

Tot ruerint hiemes, toties ver curſibus actum,
Quas tulit autumnus, dederit cultoribus umbras:
Tum multis gravior tandem ſubjungitur annis,
Luſtrorum numero victus. ceu laſſa procellis
Ardua Caucaſio nutat de culmine pinus,
Seram ponderibus pronis tractura ruinam.
Pars cadit adſiduo flatu: pars imbre pereſa
Rumpitur: adripuit partem vitioſa vetuſtas.
Jam breve decreſcit lumen, languetque ſenili
Segnis ſtella gelu: qualis quum forte tenetur
Nubibus, & dubio vaneſcit Cynthia cornu.
Jam ſolitae medios alae tranſcurrere nimbos
Vix ima tolluntur humo. tunc conſcius aevi
Defuncti, reducisque parans exordia formae,
Arentes tepidis de collibus eligit herbas,
Et cumulum texens pretioſa fronde Sabaeum

Con-

quus & *longaevus. aeſtas* vero legendum docent tres reliquae tempeſtates anni ita & variant codices Lib. II. in Eutrop. 99. vide ad Silium Lib. III. 383. pro *retorſerit*, *receſſerit* Wolf. Burm.

28. *Tot fuerint hiemes*] *Torruerint* decem codices. *Corruerint* Puteaneus. Florent. S. Marci, & duo Vaticani, *Horruerint*. Lege, *Tot ruerint* cum Aldo, Lucenſi, Vaticano chartaceo, qui ex veterrimo deſcriptus eſt, & quatuor aliis. mox *totidem* quam *toties* malo. Heins.

29. *Quas tulit*] *Quas dedit* Parm. explicandum eſt abſtulit, quas umbras abſtulit abiens, eas reddidit rediens, ut aeſtas retorſerit vias. vid. ad. I. Rapt. 94. Burm.

30. *Subjungitur annis*] Ita ſcripti conſtanter, quamquam mendoſe, uti Scaligero viſum. niſi quod Vaticanus chartaceus, *ſubducitur*. quod verum opinor. fuit, cum putarem, *ſuccumbit ab annis*. vulgatum ex illo Maroniano Lib. VIII. 502. tuetur Barthius,

Nulli fas Italo tantam ſubjungere gentem.

Heins. olim etiam tentaverat Heinſius *ſubmergitur*. ſed *ſubjungitur* reſpondet τῷ *victus*, ut vinci, ſuperari, domari tempore, aevo & longa aetate, paſſim occurrit. vid. ad Val. Flacc. I. 829. & recte Barthius ex Virgilio adſtruxit. ita Vellej. Paterc. II. 39. *novas imperio noſtro ſubjunxit provincias*. Burm.

31. *Laſſa*] *lapſa* Aldus. male. vid. Epiſt. I. 37.

32. *Vertice pinus*] *culmine* Ald. Lucenſ. & ſedecim alii. Heins. Ita & Wolf. & forte rectius. alterum gloſſema, & repetitum ex Epiſt. ad Seren. vs. 7. nam *culmina* de montibus dici vidimus ad Ovid. I. Met. 689. eadem varietas apud Virgil. IV. Aen. 186. *ſummi culmine tecti*. ubi in aliis MSS. eſt, *vertice*. Burm.

33. *Seram*] Heinſius malebat, *ſaevam*. ſed *ſera* hic eſt tarda, poſtquam diu ſtetit, & deinde nutavit. Burm.

34. *Flatu*] Heinſius in ora codicis *fluctu* conjecerat. *peroſa* Parm. mox, *abripuit* edd. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. Rapheleng Pulm. & aliae.

36. *Jam breve*] *Jamque ubi* Gyraldinus & Lucenſis cum Vaticano chartaceo. Forte, *Jam ſibi*. pro *ſtilla*, mox, *ſtella* quidam libri, ut ſtellam oculos vocet. chartaceus Hafnienſis, *ſtela*. ſed *ſtella* etiam Barthio curis ſecundis probatum. apud Val. Flacc. Lib. II. 498.

Monſtriferi mugire ſinus, Sigaeaque peſtis
Adglomerare fretum, cujus ſtellantia glauca
Lumina nube tremunt.

Heins. *ſtella* etiam Wolf. ſine dubio per *ſtellam* lumen oculorum intelligit, licet inſolentior ſit locutio, quum alii Poëtae comparent ſtellis oculos. *ſegnis* vero eſt hebes, non lucens, ut ita *non ſegnis Achates* Lucan. X. 115. nam *ſegnis* eſt proprie ſine igne. vide ad Val. Flacc. Lib. VIII. 98. vitioſe in Aldina erat *ſignis*, ut & *ſtilla*, credo, negligentia operarum inrepſiſſe in editionem Aldinam, unde aliae expreſſae fuere, ut Iſingr. & Gryph. eodem modo ut *videt* mox vs. 48 in Parmenſi, quod tranſiit in Iſingr. & Gryph. pro *qualis*, *quamvis tum* Parm. Burm.

41. *Exordia formae*] *vitae* Petav. Heins.

Arentes] *Arcentes* Voſſ.

Conponit buſtumque ſibi partumque futurum.
Hic ſedet, & blando Solem clangore ſalutat
Debilior, miſcetque preces, ac ſupplice cantu
Praeſtatura novas vires incendia poſcit.
Quem procul adductis vidit quum Phoebus habenis,
Stat ſubito, dictisque pium ſolatur alumnum:
O ſenium poſiture rogo, falſisque ſepulchris
Natales habiture vices, qui ſaepe renaſci
Exitio, proprioque ſoles pubeſcere leto,
Accipe principium rurſus, corpusque coactum
Deſere. mutata melior procede figura.
Haec fatus, propere flavis e crinibus unum
Concuſſa cervice jacit, miſſoque volentem
Vitali fulgore ferit. jam ſponte crematur,
Ut redeat, gaudetque mori feſtinus in ortum.
Fervet odoratus telis coeleſtibus agger,
Conſumitque ſenem. nitidos ſtupefacta juvencos
Luna premit, pigrosque polus non concitat axes.
Parturiente rogo curis Natura laborat,
Aeternam ne perdat avem, flammasque fideles

Ad-

44. *Partumque*] *paſtumque* conjecerat Heinſius in ultimae editionis ora.

45. *Solem blando*] *magno Solem* Lucenſ. & plerique alii. vulgatam lectionem primus Vaticanus recte tuetur. HEINS. *clamore* Voſſ. vide ad Bell. Gild. 475. *ſolem blando* Parm. pro *Hic*, *Haec* Wolſ. a m. pr. *& magno ſolem* Idem.

46. *Ac ſupplice*] *a ſupplice* Parm. *& ſupplice* Ald.

47. *Praeſtatura*] Ita & Ciceronem & alios inflexiſſe hoc verbum docet Barthius, & Vavaſſor de vi & uſu quorumdam verborum pag. 59. ſic *obſtatura* Stat. VII. Theb. 247. vide ad Quinctil. II. de Inſt. Orat. II. BURM.

51. *Natales habiture vices*] Malim, *Natalis ſubiture vicem*. HEINS.

52. *Proprioque ſoles*] Malo, *patrioque*, ut infra vs. 92. *patriam de more reponit Congeriem*. Lib. II. in Stilich. 415.

Et patrios idem cineres collectaque portat
Unguibus oſſa piis.

Ovid. XV. Met. 402.

Corpore de patrio memorant Phoenica renaſci.

pari modo Herodotus, Achilles Tatius, alii, quos piget deſcribere. HEINS. *lecto* etiam Iſingr. & Gryph.

53. *Corpusque coactum Deſere*] *corpusque caducum* opinor. HEINS. melius forte, *coactus*, lege naturae tuae. BURM.

54. *Mutata melior procede figura*] *mutatam figuram* primus Vaticanus, non ineleganti Graeciſmo. HEINS.

55. *E crinibus*] *de crinibus* Voſſ. quae varietas ſaepe in codicibus Ovidii deprehenditur. ita IV. Met. 789. *excipit unus E numero procerum.* ubi Voſſ. & Leid. *De numero.* Lib. VII. 681. *Excipit Actaeis e fratribus alter.* ubi Voſſ. *de fratribus.* XI. 6. *E quibus una.* ubi Leid. *de.* II. Amor. VIII. 24.

Unum eſt e dominis demeruiſſe ſatis.

ubi *de dominis* Francof. & ita centies. vide ad Petron. XLIV. mox, *volantem* Wolſ. a m. pr. BURM.

57. *Nam ſponte crematur*] *Jam* opt. Ambroſ. & Moreti. HEINS.

59. *Stellis coeleſtibus agger*] *telis* bene Raphelengius ex Iſingrini libro. & ſic primus Vatic. & unus Mediceus ac Ambroſ. quomodo radios ſolis, *lucida tela diei* Lucretius vocat. Frequenter in antiquis membranis hunc errorem commiſſum deprehendi, ut *ſtellis* pro *telis* legatur. HEINS. *telis* Wolſ. mox pro *ſenem*, *necem* Voſſ.

62. *Parturiente rogo curis*] Aut fallor, aut *cunas* legendum. Ovid. de Phoenice XV. Met. 405.

Fertque pius cunasque ſuas patriumque ſepulchrum.

ſu-

Admonet, ut rerum decus inmortale remittant.
Continuo diſperſa vigor per membra volutus
Aeſtuat, & venas recidivus ſanguis inundat.
Victuri cineres nullo cogente moveri

In-

ſuboluit & idem Barthio, qui tamen vulgatam praefert. Heins.

64. *Admonet*] *Amovet* cum Iſingrini codice Raphelengius. nihil mutandum videtur, potioribus ſcriptis pro vulgata ſcriptura ſtantibus. Heins. *ammonet* Oxon. *ammovet* marg. Iſingr. & ita Parm. *admovet* Wolf. mox, *volatus* pro *volutus* Voſſ.

66. *Venis redivivus ſanguis inundat*] *venas* ſcripti meliores praeter primum Vaticanum & Oiſelianum. Ceterum *recidivus ſanguis* legendum jam olim animadverti, quod primus Vaticanus & unus Mediceus cum Oiſeliano confirmant. Corippus Lib. I.

Ales ubi expoſitos cum Phoenix innovat artus
A buſto recidiva ſuo.

idem eodem vocabulo jam ante uſus erat:

Succeſſorque boni recidivaque gloria Petri.

Vetus Poëta in laudem Solis in Catalectis Pithoei:

Idque docet Phoenix, iſtis reparata favillis
Omnia Phoebeo viviſcere corpora tactu.
Haec vitam de morte petit, poſt fata vigorem.
Naſcitur ut pereat, perit ut naſcatur ab igni.
Una cadit toties, ſurgitque ac deficit una.
Rupe ſedet, capitur radiis & lumine Phoebi:
Suſcipit immenſum recidiva morte calorem.

pluſculos verſus adſcripſi, quod ad rem omnino faciunt. Primo verſu videtur ſcribendum, *buſti reparata favillis*. *recidivum*, quod poſt caſum reſurgit, aut renaſcitur. Servius IV. Aen. 344. ad illa Maronis:

Et recidiva manu poſuiſſem Pergama victis.

recidiva, poſt caſum reſtituta, alii recidivum proprie dicunt, quod exciſum denuo naſcitur. ſic *recidiva ſemina* apud Prudent. Lib. II. in Symmachum:

Gignit, alit, reparat, recidivaque ſemina ſervat.

Idem Pſychomach. *victorem placidum recidiva in proelia poſcat.* cum optimis membranis. vetus auctor de geſtis Berengarii ineditus:

——— *deſertus amicis*
Stat rationis inops. utrumne inglorius armis
Abſcedat, recidivo animam ſervare duello
Redditus, an pulchram properet per vulnera mortem.

Juvenal. Sat. VI. 362.

Ac velut exhauſta recidivus pullulat arca
Nummus.

ita enim priſcae editiones. noſter Gigantomachia 21.

——— *hinc volucrem recidivo pectore paſcit*
Infelix Scythica fixus convalle Prometheus.

quomodo ingenioſe ſcribendum conjicit doctiſſimus Barthius, cum *vivo ſub pectore* illic circumferatur. quamquam *fibroſo pectore* videtur praeferendum, ut ſuo loco diximus. *recidivam voluptatem* habes apud Paulinum Lib. IV. de vita B. Martini, ut puto caſtigandum:

Verum ubi laſcivum rurſus recidiva voluptas
Occoepit ſtimulare animum.

recidivum florem dixit Serenus Sammonicus cap. V.

Lumbrici quoque terreſtres miſcentur olivo,
Et juvenem praeſtant recidivo flore capillum.

ſic & ibi lego. ut & cap. XXXVI. *recidiva obducere tela.* & cap. LI. *alternis febris recidiva diebus.* de *febri recidiva* omnia jam nota ſunt. Maximianus Elegia V. *recidivam voluptatem* dixit. Paullinus carmine Sapphico ad Nicetam: *Invidus Caïn, recidivus Abel.* licet illic vulgati nonnulli, & veterrimae Iſaaci Voſſii membranae *redivivus* agnoſcant. *recidiva Pergama* apud Virgilium bis terve, ut jam ex parte vidimus. Silio Lib. I. *Gens recidiva Phrygum.* quomodo recte in Crepundiis conjecit parens meus, & confirmant veteres libri. Ovid. IV. Faſt. 45.

Ille dedit captae recidiva vocabula Trojae.

non *repetita*, ut nunc legitur. Corippus Lib. I.

Succeſſorque boni recidivaque gloria Poeni.

Auctor Moreti:

Hortus erat junctus caſulae, quem vimina pauca
Et calamo recidiva levi munibat arundo.

ita enim ſcripti & primae editiones, inter quas Aldina, ex fide optimi codicis expreſſa. non *redimita* vel *rediviva*. quod in ſcriptis nonnullis libris exſtat *recidiva*, a viro maximo explodi non debuerat. Idem perperam *minuebat* pro *munibat* reponit. *munibat* pro ſaepiebat. *arundinem* eleganter *recidivam* vocat, quae jam demeſſa, in ſepem denuo erecta erat. Sedulius Lib. IV. Mirabilium Divinorum, ut quidem illi libri in antiquis codicibus inſcribuntur:

Nec poterat famulus domino clamante tacere,
Nec vita praeſente mori. mox agmine verſo
Deponens trepidum recidivo tramite luctum
Candida felicem revocavit turba parentem.

vulgo & illic perperam, *redivivo.* apud Dracontium Hexaëmero:

Et recidiva ſalus reduci per membra vapore
Naſcitur, & calidus repetit vitalia ſanguis.

ita enim opinor ſcribendum eſſe, cum *redivivo lumine* paulo poſt ſequatur. Idem eodem poëmate:

Vita gravis hominum ſubducitur impete mortis,
Quae recidiva magis vivaci corde reſurgit.

reci-

Incipiunt, plumaque rudem veſtire favillam.
Qui fuerat genitor, natus nunc proſilit idem;
Succeditque novus. geminae confinia vitae
Exiguo medius diſcrimine ſeparat ignis.
Protinus ad Nilum Manes ſacrare paternos,
Auctoremque globum Phariae telluris ad oras
Ferre juvat. velox alienum tendit in orbem,
Portans gramineo clauſum velamine funus.
Innumerae comitantur aves, ſtipantque volantem
Alituum ſuſpenſa cohors. exercitus ingens
Obnubit vario late convexa meatu.
Nec quiſquam tantis e millibus obvius audet
Ire duci: ſed regis iter fragrantis adorant.
Non ferus accipiter, non armiger ipſe Tonantis
Bella movent: commune facit reverentia foedus.
Talis barbaricas flavo de Tigride turmas
Ductor Parthus agit: gemmis & divite cultu
Luxurians ſertis apicem regalibus ornat.
Auro frenat equum, perfuſam murice veſtem
Aſſyria ſignatur acu, tumiduſque regendo
Celſa per famulas acies ditione ſuperbit.

Clara

recidiva feritas de rebellibus Mediolanenſibus Gunthero Ligurini libro IX. *injuria recidiva* apud Symmachum. apud Sidonium Apollinarem *recidiva cinnama.* Ennodius Itinerario Padi:

Perfunctus primis recidiva pericula vidi.

idem alibi:

Tunc recidiva ſerit quae portat germina Phoenix.

ita & illic ſcribendum eſſe cenſeo. Plura de hoc verbo ad Senecae Troadas vs. 472. Gronovius. HEINS. *venas* etiam Wolf.

68 *Plumaque*] *prunaque* Voſſ. *plumamque* Parm. mox, *natus tunc* Voſſ. & Oxon.

72. *Manes*] *mores* Wolf. mox, *Actoremque* Oxon.

74. *Pergit in orbem*] *tendit* recte cum Aldo & ſcriptis Raphelengius. vide notas Lib. II. in Stilich. 416 *pergit* tamen in primo Vaticano & Oiſeliano. HEINS. eadem varietas apud Virgil. XI. 521. & *pergit in hoſtem.* ubi alii codices, *tendit.* noſter II. de laud. Stilich. 224. *dominae pergunt ad limina Romae.* praeterea, *felix alienum* Oxon. BURM.

75. *Clauſum velamine funus*] Iſingr. *clarum.* pro *carum.* HEINS. *clarum* Parm.

76. *Innumerae comitantur aves*] *glomerantur* Moreti codex. placet. ut in illo Maroniano VI. Aen. 311.

Quam multae glomerantur aves, quas frigidus annus
Trans Pontum fugat.

Statius II. Theb. 585. *denſi glomerantur in unum Ogygidae.* noſter Lib. I. in Rufin. 28. *glomerantur in unum Innumerae peſtes.* & v. 461. *Commotae glomerantur apes.* & II. in Eutrop. praefat. v. 29. *Innumeri glomerantur heri.* mox, *ſtipantque* Bononienſis. & *ſtupefacta* pro *ſuſpenſa* optimus Ambroſius. HEINS.

80. *Flagrantis adorant*] *fragrantis* cum potiore Ambroſiano & Hafnienſi. HEINS. *Ire ducis* Wolf.

82. *Movent*] *movet* Voſſ. mox, *barbarias* Voſſ.

83. *Fluvio de Tigride turmas*] *flavo* olim conjeceram, quod princeps Ambroſianus confirmat, & Hafnienſis liber. dictum Lib. III. Rapt. 333. Opinor a manu Claudianea eſſe:

Talis barbaricas ubi flavo a Tigride turmas
Ductor Parthus agit, gemmis & divite cultu
Luxurians &c. mox lego, *gemmiſque.* HEINS. *gemmiſque* unus codex. mox, *perfuſa murice veſtem* Parm. & Ald.

85. *Ornat*] *ornant* Wolf.

87. *Tumiduſque*] *tumidaſque* edd. Parm. Iſingr. Colin. Gryph.

88. *Celſa per Tyrias acies*] Quid duci Partho cum Tyrio

Clara per Aegyptum placidis notiſſima ſacris
Urbs Titana colit, centumque adcline columnis
Invehitur templum Thebaeo monte revulſis.
Illic, ut perhibent, patriam de more reponit
Congeriem, vultumque Dei veneratus herilem
Jam flammae conmendat onus: jam deſtinat aris
Semina reliquiasque ſui. myrrhata relucent
Limina: divino ſpirant altaria fumo:
Et, Peluſiacas productus adusque paludes,
Indus odor, penetrat nares, conpletque ſalubri
Tempeſtate viros; & nectare dulcior aura
Oſtia nigrantis Nili ſeptena vaporat.
O felix, heresque tui! quo ſolvimur omnes,
Hoc tibi ſuppeditat vires: praebetur origo

Per

Tyrio exercitu? ſcripti plerique, *famulas.* recte. dictum ad Epiſt. ad Hadrian. 17. atque ita curis ſecundis Barthius. HEINS. *famulas* Ald. *celſaque per famulas* Wolf.

89. *Sacris*] *ſacrum* Parm.

90. *Centumque immane columnis*] *fultumque* Gyraldinus, & Lucenſ. at primus Vaticanus & duo alii, *centumque accline* cum Oiſeliano. Virg. VII. Aen. 170.

Tectum, auguſtum, ingens, centum ſublime columnis.

& Statius illa imitatus IV. Silv. II. 18.

Tectum, auguſtum, ingens, non centum inſigne columnis.

nixa columnis templa apud Avienum Orb. Deſcript. 374. ut ex veteri codice corrigendi verſus:

Hic inter denſas late ſurgentia nubes
Templa Sinopeis Jovis adſtant nixa columnis. HEINS.

91. *Thebano monte revulſis*] *Thabeo* princeps Ambroſ. & Haſn. Lege, *Thebaeo.* hinc & *Thebaei populi.* vetus inſcriptio obeliſci Conſtantiani:

Hoc decus ornatum genitor cognominis urbis
Eſſe volens, caeſa Thebis de rupe revellit.

hinc & *Thebaea legio*, cujus Ammianus, Notitia Imperii, alii meminerunt. HEINS. *revulſus* Wolf.

93. *Patriam*] *patrio* Voſſ. Oxon. & Wolf. qui *ut patrio perhibent.* mox pro *aris*, *oris* Parm.

95. *Myrrhata*] Ita vetus liber, quod & Cujacius notavit, cum alias, *mirata.* ſic Plinio *myrtatus* μυρσίνῃ πεφυραμένος. ſed poſterior lectio defendi poteſt, ut rei inanimae ſenſus tribuatur. CLAVER. Scripti plerique, *Lumina.* puto, *Culmina. myrrhata* etiam legendum Claverius & Raphelengius jam viderunt. mox pro *divino fumo* malim *divinos ſpirant altaria fumos.* vide notas IV. Conſ. Honor. 591. Barthius tamen ex Belgico Codice, *mirata relucent Lumina* tuetur. noluiſſem factum. ſupra *regem fragrantem* habuimus, ob odores, quos ſecum vehebat Phoenix renatus. HEINS. *Lumina* Wolf. *altaria vino* Voſſ.

98. *Penitus*] Ita vetus liber. ſed in alio verſus hic ita ſe habet, ut etiam notavit Cujacius, *Indus olor penetrat nares, completque ſalubri.* ea vero fuit ſcripturae antiquae obſcuritas, ut *penitos* legi, non *penitus* videretur, quod ſane fuit elegantius. CLAVER. *Indus odor penetrat nares* prim. Vatic. & quatuor alii. pro *penetrat* Claverius *penitus* ex ſuo codice. fruſtra. Lib. II. in Eutrop. 451.

Contexit varius penetrans Chalcedona nidor.

Barthius:

Pervenit Indus odor Blemyas, completque ſalubri
Tempeſtate Phylas.

ſed haec audaciſſima conjectura eſt. Puto:

Indus odos penetrat nares, completque ſalubri
Tempeſtare viris.

viris, hoc eſt Aegyptiis, nares penetrat odor Indus. HEINS. *penetrat mares* Parm.

99. *Tempeſtate*] Id eſt, temperie odorata: alibi dixit *tempeſtatem oris* pro vultu bene compoſito. CLAVER.

Viros] Eadem ratione Virgilius, *arva inter opima virum*, pro populis. CLAVER.

100. *Oſtia nigrantis Nili*] Nihil mutandum. *nigras arenas* Nilo aſſignat Alcimus Avitus Lib. I.

——— *perrumpit flumine ripas*
Alveus, & nigris campos perfundit arenis.

HEINS. quod ex Virgil. IV. Georg. 291. ubi vid. Serv. *migrantis* Wolf. a m. s.

102. *Suppeditat*] *ſuppeditant* Oxon. edd. Parm. & Ald.

Per cinerem: moritur te non pereunte ſenectus.
Vidiſti quodcumque fuit. te ſecula teſte
Cuncta revolvuntur. noſti, quo tempore pontus
Fuderit elatas ſcopulis ſtagnantibus undas:
Quis Phaëthonteis erroribus arſerit annus:
Et clades te nulla rapit, ſolusque ſuperſtes
Edomita tellure manes. non ſtamina Parcae
In te dura legunt, non jus habuere nocendi.

HYSTRIX. II.

Audieram, memorande, tuas, Stymphale, volucres
Spicula vulnifico quondam ſparſiſſe volatu.
Nec mihi credibilis ferratae fabula pinnae
Viſa diu. datur ecce fides, & cognitus hyſtrix
Herculeas adfirmat aves. os longius illi
Adſimulat porcum. mentitae cornua ſetae
Summa fronte rigent. oculis rubet igneus ardor,
Parva ſub hirſuto catuli veſtigia dorſo.
Hanc tamen exiguam miro natura tueri
Praeſidio dignata feram. ſtat corpore toto
Silva minax; jaculisque rigens in proelia creſcit
Picturata ſeges, quorum cute fixa tenaci

Al-

105. *Revolvuntur*] *reſolvuntur* Voſſ.

107. *Annus*] *amnis* Parm. Iſingr. & Gryph. ſed haec in margine, *annus.*

109. *Edomita*] *Edomitus* Voſſ.

110. *Nec jus habuere nocendi*] *habet hora nocendi* Barthius, qui huic poematio multa arbitratur deeſſe. poterat pari confidentia concinnius aliquanto:

——— non ſtamina Parcae
In te dura legunt, nec jus habitura nocendi.

apud Poëtas frequenter occurrunt *noxiae* & *nocentes* Parcae. *jus habere in aliquem* eleganter dicitur. de quo ad Naſonem initio Amorum multa congeſſimus. HEINS. *in te Diva* Voſſ. *nec jus* Voſſ. alt. & Ald. vulgo, *non jus.* conjecerat & Heinſius, *non ſtamina Parcae Vitae dura legunt. non vis* Parm. *jus habuere nocendi*, ut apud Albinov. ad Liv. v. 47. *fortunam habuiſſe nocendi.*

Ad EID. II. *De Hyſtrice*] Allas, *ad Stymphalum.* abſurde. CLAVER. Excerpta Puteana, *de hyſtrice, quem porcum ſpinum dicimus.* lege, *ſpineum.* in primo Vaticano deſiderabatur hoc carmen. HEINS.

1. *memorande Stymphale*] Malim, *memoranda.* eſt enim Στυμφάλος foeminini generis apud Graecos. HEINS.

3. *Credibilis*] *crudelis* Wolf. a m. pr. *pennae* a m. s.

6. *Adſimilat porcum*] Nonnulli, *Adſimulat.* omnino vere. nam *adſimilare* vix Latinum eſt. HEINS. *Adſimulat* edidit Aldus. vide ad Ovid. III. Met. 158. BURM.

7. *Oculis*] *oculos rubor igneus ardet* cod. Barthii. an *armat?* BURM.

9. *Hanc tamen*] Praeſtet, *Attamen.* HEINS. Virgil. II. Aen. 185.

Hanc tamen inmenſam Calchas adtollere molem
Juſſit. ubi videmus *tamen* pro *autem* poni. BURM.

11. *Rigens*] *vigens* Voſſ.

12. *Quorum cute fixa tenaci Altera ſuccreſcit*] Sic cum vulgatis alter Gyraldi codex. quae corruptiſſima ſunt. prior Gyraldinus & Lucenſis, *Alba ſub attraxit.* Aldus cum excerptis Puteanis, *Albas ubi tratraxit.* quatuordecim alii, *Altera ſubtraxit.* Bononienſis, *Alvo ſubtraxit.* unus Ambroſianae bibliothecae, *Ardua ſubtraxit.* optimus cum ſecundo Vaticano, *Altum ſubtraxit.* Lege, *Picturata ſeges dorſum, cute fixa tenaci, Ceu vallo obtexit.* vel *obtexens.*

ut

Altera ſubtraxit, alternanteſque colorum
Tincta vices, ſpatiis internigrantibus, exit
In ſolidae ſpeciem pinnae, tenuataque furtim
Levis in extremum ſeſe producit acumen.
Sed non haec acies ritu ſilveſtris echini
Fixa manet. crebris propugnat jactibus ultro,
Et longe ſua membra regit, tortumque per auras
Evolat excuſſo nativum miſſile tergo.
Interdum fugiens Parthorum more, ſequentem
Vulnerat: interdum, poſitis velut ordine caſtris,
Terrificum denſa mucronem verberat unda,
Et conſanguineis haſtilibus aſperat armos.
Militat omne ferae corpus, vibrataque rauco
Terga fragore ſonant. ſtimulis accenſa tubarum

Ag-

ut vitetur caeſura. Naſo de apro Lib. VIII. Met. 286.

Stantque, velut vallum, velut alta haſtilia, ſetae.

ſic & *vallum pectinis* eidem. Barthius, cum *cute mixta* in veteri codice inveniſſet, emendat: *quae cum cute miſſa tenaci Altera ſuccreſcit.* ſed & *creſcit* jam ſuperiori verſu praeceſſerat, ut ferri hic τὸ *ſuccreſcit* non poſſit. & tela haec cute emitti mox ſubjunget, ut ſic bis idem dixerit, ſi *cute miſſa* admittamus. quod cum videret ipſe, mutata ſententia reſcribit: *quorum cute fixa tenaci Alba ſubit radix.* Sed cur non *alta radix*? Noſtram lectionem nemo ſanus damnabit. *dorſum*, quomodo Sympoſius in Aenigmatis de Ericio:

Plena domus ſpinis: (lege *pinnis*) *parvi ſed corporis hoſpes.*
Incolumi dorſo telis confixus acutis,
Suſtinet armatas ſegetes habitator inermis.

ubi *armatas ſedes* ex optimis membranis corrigendum, niſi *segetes armatas* praeferri placeat. Oppianus Cyneg. III. 398. de Hyſtrice etiam,

——— θοὰς δ' ἔφριξεν ἐθείρας,
Καί τ' ὀπίσω νώτοισιν ἀκαχμένον ἀκυπέτησιν
Ἰθὺς ἀκοντίζει μαλερὸν βέλος.

Phile praeterea de eadem:

Φρίξασα γὰρ τὰ νῶτα βάλλει τὰς πίλας.

Heins. in prima editione correxerat Heinſius: *picturata ſeges dorſum cute fixa tenaci Ardua* (vel *Aſpera*) *ſubtexit.*

14. *Cincta vices*] *Tincta* cum Lovanienſi ſcribendum, & *internigrantibus*, non *intus nigrantibus*, ut praeſtantiores agnoſcunt. ſcripti complures, *Cuncta vices.* Opinor, *Picta vices.* Heins. *intus migrantibus* Wolf. a m. pr.

15. *In ſolidae ſpeciem pinnae*] Perperam vulgo, *pugnae.* nos ſcriptos ſecuti ſumus. poſſis etiam, *in ſolidae ſpeciem ſpinae.* Hadrianus Imperator de Hyſtrice:

Spinis miſſilibus canes viroſque
Arcebat procul & fugabat omnes.

ſpinas etiam hyſtrici ſupra Sympoſius aſſignabat. *pinnam* tamen pro ſagitta poſſumus capere. Heins. pro *ſolidae*, *ſolidem* Voſſ. & mox pro *levis*, *lenis* idem.

18. *Propugnat jactibus ultro*] *oppugnat* maluerim, niſi refers τὸ *propugnat* ad *ſua membra*, quod proxime ſubſequitur. Heins.

19. *Sua membra regit*] Lucenſis cum optimo Ambroſiano, & alii nonnulli, *tegit.* quod Barthio arriſit. tamen infra 34. *certique regit conamina niſus.* Heins. pro *tortumque*, *totumque* Voſſ. & Oxon.

23. *Mucronem verberat unda*] *mucronum* Lucenſ. forte, *denſam mucronum verberat undam.* vel, *Terrificum denſae mucronem everberat undae.* Heins. Haec vix intelligo. quid enim eſt *unda denſa*? quid hic *caſtra* faciunt? Gallicus interpres reddit, velut ſerie quadam, caſtris diſpoſitis, ferit multitudine magna ſuorum ſpiculorum gladios venatorum. ſed *denſam undam* forte poſſet dicere, ſi non feriret & emitteret ſpicula, ſed defendendo ſe erigeret tela ſua, quae undarent quaſi. ut ita *unda arborum* & & *crinium* dici ſolet. vide ad II. in Eutrop. 270. ſed haec omnia inepta. *nec verberat mucronem* poteſt ſignificare, repellit gladium venatorum. forte:

——— *poſitis velut ordine criſtis*,
Terrificum denſa mucronem ventilat umbra.

24. *Conſanguineis*] *cum ſanguineis* Oxon.

25. *Vibrataque rauco*] *virgataque* Barthius. nil mutandum. Heins.

26. *Stimulis accenſa tubarum*] Male haec diſtin-

gue-

Agmina conlatis credas confligere ſignis.
Tantus in anguſto ſtrepitus furit. additur armis
Calliditas, parcusque ſui tumor, iraque numquam
Prodiga telorum, caute contenta minari,
Nec niſi ſervandae jactus inpendere vitae.
Error abeſt; certum ſollertia deſtinat ictum,
Nil ſpatio fallente modum: ſervatque tenorem
Mota cutis, doctique regit conamina niſûs.
Quid labor humanus tantum ratione ſagaci
Proficit? eripiunt trucibus Gortynia capris
Cornua: ſubjectis eadem lenteſcere cogunt
Ignibus: intendunt taurino viſcere nervos:
Inſtruitur pinnis, ferroque armatur harundo.
Ecce brevis propriis munitur bellua telis,
Externam nec quaerit opem: fert omnia ſecum:
Se pharetra, ſeſe jaculo, ſeſe utitur arcu.
Unum animal cunctas bellorum poſſidet artes.
Quod ſi omnis noſtrae paullatim induſtria vitae
Fluxit ab exemplis, quidquid procul adpetit hoſtem
Hinc reor inventum: morem hinc traxiſſe Cydonas

Rel-

guebantur. mox *telis* pro *ſignis* unus Mediceus. Heins. correxerat & *ſubarum*, ut jubas vocet pennas. *ferarum* Wolf.

27. *Conlatis*] *cognatis credas conſurgere* Wolf.

28. *Strepitus furit. additur*] *ſtrepitus furit additus armis* Colin.

29. *Parcusque ſui timor*] *tumor* vel ſine veterum membranarum auctoritate caſtigandum jam ſupra Epiſt. ad Hadrianum monui. Heins. *partusque* Parm. Iſingr. & Gryph. *tremor* Barthius in notis.

31. *Jactus*] *tractus* Voſſ. Oxon. Wolf. & Parm. mox, *terror abeſt* Oxon. duo Voſſ. & Wolf.

33. *Servatque tenorem Muta cutis*] Plinius, *ora urgentium figit canum, & paulo longius jaculatur.* Claver. Scribo *Mota cutis*, etiam ex conjectura, quod Oiſellanus a manu ſecunda poſtmodum confirmavit. Lucani illa reſpexit Lib. vi. 208.

Gaetulus denſis elephas oppreſſus ab armis
Omne repercuſſum ſqualenti miſſile tergo
Frangit, & haerentes mota cute diſcutit haſtas.

quae Sidonius Apollinaris Carm. xxii. ſic expreſſerat:

——— *riget hiſpida dorſo*
Vix ferrum paſſura cutis. quippe improba cratem
Nativam nec tela forant. contracta viciſſim
Tenſaque terga feris crepitant, uſuque cavendi
Pellunt excuſſis impectum miſſile rugis.

Lucanus ipſe Virgilii illa cogitabat Lib. x. Aen. 718. de apro:

Dentibus infrendens & tergo decutit haſtas.

Ceterum quod Claudiano hic loci *movere cutem*, id *intendere* Plinio Lib. viii. 35. *Hyſtrici longiores aculei, & cum intendit cutem, miſſiles.* τὰ νῶτα φρίξαντα dixerat Aelianus de Hyſtrice, & ad ejus exemplum Oppianus, ut modo vidimus. Heins. *mixta* Wolf.

34. *regit conamina viſus*] Imo *niſus* cum ſcriptis pleriſque. Heins. *tegit* Parm. Iſingr. & Gryph. ed.

35. *Quis labor humanus*] *Quid* recte Aldus & veteres nonnulli. Heins. *quid* Parm. Ald. Gryph. *humanis* Wolf. a m. pr. & Parm.

36. *Capris*] *captis* Wolf.

38. *Taurinos mittere nervos*] *taurino viſcere* Lucenſis & excerpta Puteanea. vidit Raphelengius, & probat Barthius. *laqueos* ex cervino nervo fieri ſolitos docet Gratius Cynegetico. Heins. ita jam Aldus ediderat.

40. *Beſtia telis*] *bellua* rectius unus Medic. & Petav. mox malim, *junctas bellorum poſſidet artes.* de quo alibi. Heins.

46. *Cydonas*] Alii, *Cyconas*. Virgilius: *Parthus ſive Cydon telum immedicabile torſit.* Claver. *Ciconas* Oxon. duo Voſſiani & Parm. *Cyconas* Wolf.

Eid.

Bellandi, Parthosque retro didiciſſe ferire,
Prima ſagittiferae pecudis documenta ſecutos.

TORPEDO. III.

Quis non indomitam dirae Torpedinis artem
Audiit, & merito ſignatas nomine vires?
Illa quidem mollis, ſegnique obnixa natatu
Reptat, & adtritis vix languida ſerpit arenis.
Sed latus armavit gelido natura veneno;
Et frigus, quo cuncta rigent animata, medullis
Miſcuit, & proprias hiemes per viſcera duxit.
Naturam juvat ipſa dolis, & conſcia ſortis
Utitur ingenio, longeque extenta per algas
Hac confiſa jacet: ſucceſſu laeta reſurgit,
Et vivos inpune ferox depaſcitur artus.
Si quando veſtita cibis incautior aera
Hauſerit, & curvis frenari ſenſerit hamis;

Non

EID. III.] Legerat Oppianum hic poëta, ſi Scaligero ſeniori creditur, ſine quo non videtur hoc poëmatium facturus fuiſſe. CLAVER.

1. *Dirae torpedinis artem*] Sic Iſingr. & prim. Vatic. ceteri, *mirae*. HEINS. *dirae* Wolf.

2. *Audiit, & merito*] Ita ſcripti potiores. vulgo, *Audit & emerito*. HEINS. *Audit & merito* Ald.

3. *Segnique obnixa natatu*] Iſingrini codex, primus Vatic. & multi ex noſtris, *obnoxia tactu*. unus Ambroſ. *obnoxia tractu*. ſic *ſerpentum tractus*. duo Medicei, *obnoxia natu*. pro *mollis*, malo, *molli*. in ceteris nil auſim mutare. HEINS.

5. *Natura*] *fortuna* cod. Mediol. ſollemni variatione.

6. *Animata medullis*] Sic Raphelengius, & in Apophoretis Behotius Lib. 1. cap. 10. Claverii editio, & unus Ambroſ. cum Gudii ſchedis *armenta*. ceteri cum vulgatis, *armata*, quod ferri non poteſt, quia praeceſſerat proxime *armavit*. opinor, *quo cuncta rigent admota*. quod verum eſt. HEINS.

8. *Sortis*] *fortis* Edit. Claver.

10. *Hac confiſa jacet*] Aliter vetus codex, nec tamen video cauſam. ſane Cujacius in ora libri ſui quaedam habet ſuperflua, unde ſi quid poſſis elicere en tibi: *Attactu confiſa ſuo*. deinde: *Quae tetigere jacent, ſucceſſu laeta reſurgit*. reliqua belle ſe habebant in MS. quem ſecuti ſumus. CLAVER. Haec corruptiſſima ſunt. undecim libri:

Attactu confiſa jacet, ſucceſſu laeta reſurgit.

duo, *Ac tactu*. unus item cum Palatino, *Tactu*. editio Claverii: *Hac confiſa jacet, ſucceſſu laeta reſurgit*. ex veteri libro. Idem ex Cujaciano codice notat:

Attactu confiſa ſuo ——
Quae tetigere jacent. ſucceſſu laeta reſurgit.

& ſic editio Parmenſis cum primo Vaticano & uno Ambroſiano, niſi quod in iis, *A tactu confixa*. &, *nocent* pro *jacent*. & hinc & ipſo ſenſu facile apparet, nonnulla excidiſſe. Ambroſ. primusque Vaticanus:

Qui tetigere jacent. ſucceſſu laeta reſurgunt.

Gyraldinus:

Qui tetigere jacens. ſucceſſu laeta reſurgens
Attactu confiſa ſuo immobilis haeret.

atque ita Lucenſis, niſi quod in eo *jacent*, & *reſurgit*, verſusque tranſponuntur. optimus Ambroſianus, Hafnienſis & ſecundus Vaticanus:

Tactu fixa jacet. ſucceſſu laeta reſurgit.

unus ex Mediceis:

Attactu confixa jacet, & laeta reſurgit.

Petavianus:

Attactu confiſa ſuo tum laeta reſurgit.

pro *Attactu* legendum videtur, *Ac tractu*, ut ſupra, vel, *Ac natu*. HEINS. *Qui tetigere jacent, ſucceſſu laeta reſurgit*, Parm. non *Quae*, ut Heinſius. *Attactu confiſa ſuo, ſucceſſu laeta reſurgit*, Ald. ut ſint ſeptem pedes. *Ad tactum confiſa* Wolf.

13. *Hamis*] *armis* cod. Barth. & Wolf.

 14.

Non furit, aut vano conatur vellere morſu:
Sed propius nigrae jungit ſe callida ſetae,
Et meminit captiva ſui, longeque per undas
Pigra venenatis effundit flamina venis.
Per ſetam vis alta meat, fluctusque relinquit,
Abſentem tentura virum. metuendus ab imis
Emicat horror aquis, & pendula fila ſecutus
Tranſit harundineos arcano frigore nodos,
Victricemque ligat concreto ſanguine dextram.
Damnoſum piſcator onus, praedamque rebellem
Jactat, & amiſſa redit exarmatus avena.

NILUS. IV.

Felix, qui Pharias proſcindit vomere terras.
Nubila non ſperat tenebris condentia coelum;
Nec graviter flantes pluviali frigore Coros
Invocat, aut arcum variata luce rubentem.
Aegyptos ſine nube ferax, imbresque ſerenos
Sola tenet, ſecura poli, non indiga venti:
Gaudet aquis, quas ipſa vehit, Niloque redundant:

Qui

14. *Non fugit*] Quindecim cum Gudianis excerptis, *furit.* quod Barthio probatur. Lucenſis, *fuit.* pro *propius* nonnulli, *potius*, & pro *undas*, *herbas*, quas *algas* paullo ante dixerat. HEINS. *furit* etiam Wolf.

15. *Sed propius*] *Et propius* Voſſ.

16. *Meminit ſui*] Ex Virgilio III. Aen. 629.

Oblitusve ſui eſt Ithacus diſcrimine tanto. BURM.

18. *Vis alta meat*] *atra* opt. Ambroſ. HEINS. *vix* Wolf. a m. pr.

19. *Abſentem vinctura virum*] Sic Claverii & Raphelengii editio, & Vaticanus unus cum duobus aliis. vulgo, *victura.* ſex, *ventura.* duo, *nectura*, pro *nexura.* Lucenſ. & Gyrald. *tentura* a *teneo.* quod placet. *vectura* Rottend. primus Vatic. & ceteri ſcripti, *victura.* an, *nectura*, pro *necatura?* HEINS. *vectura* Wolf. a m. pr. quomodocumque legas, non video, qui *abſens* dici poſſet piſcator, qui ſuſtinet hamum, niſi *abſens* ſit, quia non ſub aqua piſci natanti adſit. & tunc exponendum ex ſimilibus aliorum Poëtarum acuminibus, quando ſine armis, aut vulneribus aliquem interſici abſentem variis modis ludentes, ajunt. vide ad illa Petronii cap. CXXIII. *abſentem votis interficit hoſtem.* & ita noſter Bell. Gildon. 351. *abſentes invadere cuſpide Mauros.* vide & ad Val. Flacc. III. 589. ſed non plane ſimilia haec mihi adparent, quare malim *adſtantem* legere. *fructusque relinquit* Ald. Iſingr. Colin. Gryph. BURM.

24. *Exarmatus habena*] *avena* Aldus & multi ſcripti. bene. *arundinem* ſupra vocavit. HEINS.

EID. IV.] De hujus fontis origine multae ſunt conjecturae, ſed nihil adhuc certi. Mela e deſertis Africae mitti. Juba rex oriri Nilum ad montem inferioris Mauritaniae: Plinius apud Aethiopias fons eſt Nigris, Nili caput, ut plerique exiſtimare. At Claudianus: *Non contigit ulli hoc vidiſſe caput.* Juba vocat *Nilin.* *Nigir* dicitur a Vitruvio. *Sirin* a Sirio ſidere Stephanus & Euſtathius dictum putant. *Dyrin* etiam appellatum reperio. vide Lucanum. CLAVER. In Lucenſi recte, *Nilus*, non *de Nilo*, inſcribitur hoc Idyllium, ut & *Phoenix*, *Torpedo*, *Magnes*, *Aponus*, & ſimilia. in primo Vaticano, *Nilus incipit.* HEINS.

2. *Non ſperat*] *noſſe parat* Voſſ. *nec ſperat.* Wolf. malim vel *proſcindens*, vel *ſperans.* BURM.

5. *Aegyptus*] *Aegyptos* quinque libri. bene. ſequenti verſu malo, *tenens*, quam *tenet.* HEINS.

7. *Redundant*] *redundat* Parm. Ald. Junt. Iſingr. Colin. Gryph.

8. *Me.*

Qui rapido tractu mediis elapſus ab Auſtris,
Flammigerae patiens Zonae Cancrique calentis,
Fluctibus ignotis noſtrum procurrit in orbem,
Secreto de fonte cadens, qui ſemper inani
Quaerendus ratione latet; nec contigit ulli
Hoc vidiſſe caput. fertur ſine teſte creatus,
Flumina profundens alieni conſcia coeli.
Inde vago lapſu Libyam diſperſus in omnem
Aethiopum per mille ruit nigrantia regna,
Et loca continuo Solis damnata vapore
Inrorat, populisque ſalus ſitientibus errat,
Per Meroën, Blemyasque feros, atramque Syenen.
Hunc bibit infrenis Garamas, domitorque ferarum
Girraeus, qui vaſta colit ſub rupibus antra,
Qui ramos ebeni, qui dentes vellit eburnos;
Et gens conpoſitis crinem vallata ſagittis.

8. *Mediis elapſus ab Auſtris*] *elatus ab antris* ſcripti plerique Statius IV. Theb. 704.

Sic ubi ſe magnis refluus ſuppreſſit in antris
Nilus.

ſed vulgata ſcriptura non eſt ſollicitanda. Lucretius Lib. VI. de Nilo.

Ille ex aeſtifera parti venit amnis ab Auſtro
Inter nigra virum percoctaque ſecla calore
Exoriens.

a Meridie enim fluere hunc amnem ſcriptores conſtanter aſſeverant. inter quos & Oribaſius libello de Aquis. paulo ante *redundant*, non *redundat* lego, aquae ſcilicet. atque ita unus Ambroſianus. Heins. *elatus* Wolf. Ald. malim, *mediis delatus ab Auſtris*, vel *delapſus*. Burm.

10. *Fluctibus ignotis*] *flexibus* ex Palatino Barthius. quod ego in illo codice non obſervavi, neſcio an oculis male uſus. Heins. *fluctibus in noſtris* Voſſ. in Barthii notis non eſt *flexibus*, ſed *fluxibus*, & profluxus & iter ipſum fluvii interpretatur. *procumbit in orbem* Voſſ. verſu praecedenti pro *flammigerae*, *flammiferae* Voſſ. edd. Ald. Iſingr. Colin. Raphel. & aliae.

16. *Per mille ruit*] *means* Buſlid. ſic Lib. I. in Rufin. 186. de eodem Nilo: *Pars ſemper ſimilisque meat.* & Lib. I. in Eutrop. 14. *Nilusne meatu Devius.* in Apono, *ſubtermeare* ſimili modo uſurpavit. Heins.

19. *Blemyasque*] *Bleſasque* Voſſ. Wolf. Oxon. & Ald. *Blennasque* Parm.

20. *Hunc bibit effrenis Garamas*] *infrenis* primus Vaticanus & ſex alii cum Gudianis ſchedis. bene. Virgil. IV. Aen. 41. *Hinc Numidae infreni cingunt.* Silio: *Numidae gens inſcia freni.* alio ſignificatu Auſonius Idyllio V. de Thracibus:

Gens infrena virûm, quibus in ſcelus omne ruit fas.

niſi *effrena* illic reponi placet. Heins. *infelix Garamas* Parm. *Caramas* Ald.

21. *Cyrrhaeus*] Vix alibi reperias gentis illius nomen. In veteri libro erat *Carraeus*. vide Plin. Lib. VI. cap. 28. de Carris urbe Arabiae, nam & Lucanus de Nilo X. 291.

Nunc Arabum populis, Libycis nunc aequus arenis.

Claver. Claverius *Carraeus*, primus Vaticanus, & Excerpta Put. & edit. Ald. *Gyrreus*. alius, *Guareus*. Lucenſ. & Rottend. & Hafn. *Cyareus*. ſex, *Giareus*, duo, *Cirreus*. tres, *Girreus*. recte. atque ita doctiſſimus Sirmondus ad Sidonium, & in Adverſariis Barthius Lib. XI. cap. 24. Heins. *Giareus* Wolf. *Cyrreus* Parm. ſed cum *Girreus* dici debeat a fluvio *Gir*, vel urbe *Girra* ad fluvium iſtum ſita, de quibus vide ad Lib. I. Stilich. 252. ille longius remotus a Nilo, quam ut eum bibat. ſed & Garamantes longe diſtant a Nilo. forte, *Nubaeus*, ut intelligatur Troglodyta, *qui vaſta colit ſub rupibus antra.* hos vero Strabo Blemmyis vicinos facit. Burm.

22. *Qui dentes vellit*] *dentes qui velat* cod. Mediol. *dentes qui vellit* Ald.

23. *Velata ſagittis*] Legendum *vallata* cum Scaligero & ſecundo Vaticano. Patavinus certe, *vellata*. Buſlidius. *religata*. Ovid. Epiſt. IV.

Quod ſit avus radiis frontem vallatus acutis.

Heins. vid. Epith. Honor. 222.

Nec vero ſimiles cauſſas creſcentibus undis;
Aut tempus meruit. glacie non ille ſoluta,
Nec circumfuſo ſcopulis exuberat imbre.
Nam quum triſtis hiems alias produxerit undas;
Tunc Nilum retinent ripae. quum languida ceſſant
Flumina, tunc Nilus mutato jure tumeſcit.
Quippe quod ex omni fluvio ſpoliaverit aeſtas,
Hoc Nilo Natura refert, totumque per orbem
Conlectae partes unum revocantur in amnem.
Quumque die Titana Canis flagrantior armat,
Et rapit humores madidos, venasque calore
Conpeſcit, radiisque potentibus aeſtuat axis;
Nilo bruma vehit contraria tempora mundo,
Defectis ſolitum referens cultoribus aequor.
Effluit Aegeo ſtagnantior, acrior alto

Io-

24. *Nec vero ſimiles*] Capiunt interpretes *vero* pro conjunctione, cum forte ſit dativus, *vero ſimilas*, pro quo & *veri ſimiles* dicunt alii. durior vero locutio *mereri cauſſas* aut *tempus*, pro habere, ut Barthius exponere videtur. & ita v. Epigr. 16. de Magnete, *ex ferro meruit vitam*, id eſt, habet vel accipit; nam pro accipere, conſequi, poni obſervavit Gronovius Obſerv. ad Script. Eccleſ. cap. VII. & Graev. ad Cicer. IV. Verr. 60. ſed an hoc huic loco conveniat, dubito. videant doctiores. BURM.

25. *Ut tempus*] Lege, *Aut* ex ſcriptis. HEINS. Et ita Aldus, & probavit Barthius.

26. *Circumfuſo*] *circumciſo* Oxon. an *circumfuſo populis e. i.?* quid enim *ſcopuli* hic faciunt? BURM.

27. *Produxerit undas*] *produxit in umbras* Voſſ. *produxit in undas* Ald.

29. *Mutato jure tumeſcit*] *ture* Lucenſ. *rite* ſec. Vatic. *more* Buslidianus eleganter. Lucan. X. 327. ut legendum alii jam viderunt:

Hinc montes natura vagis circumdedit undis,
Qui Libyae te, Nile, negent. quos inter in alta
It convalle tacens jam moribus unda receptis.

quomodo vir ſummus Hugo Grotius primus illum locum caſtigavit. nec aliter in optimis membranis exaratum ego poſt offendi. HEINS. *rite* Wolff.

30. *Aeſtas*] *aeſtus* Iſingr. Gryph. Colin. & Raphel.

32. *Revocantur in amnem*] *agmen* duo Medic. & Palat. *agmen aquarum* innuit. *Collectae vices* deinde Gudii ſchedae. forte, *collecti latices*. HEINS. *Agmen* elegans. eadem varietas apud Lucanum IV. 133. & Statium I. Theb. 43. in ſcriptis deprehenditur. forte, *Collectae vires*. ita Ovid. I. Met. 278. *vires effundere* de fluminibus. & ita opes, divitiae, fluminibus adtributae. vide ad Ovid. III. Amor. VI. 40. ſic *opes* Idyll. VI. Apon. vs. 60. reſpicit autem ad aquas conlectas in Septentrione, & per eteſias delatas in Africam, ubi effunduntur in fontes Nili. BURM.

33. *Quoque die Titana Canis flagrantior armat*] Barthius emendat Adverſ. Lib. XI. cap. 24.

Cumque diem Titane canis flagrantior armat.

nec diſſentimus. *Cumque* certe, non *Quoque*, primus Vaticanus, aliique complures. *Quaque die* Behotius in Apophoretis Lib. II. 10. forte, *Cum rabidum Titana*. HEINS.

34. *Et rapit humores madidos*] *madidus* duo Medicei & Palatinus. *rabidus* non male Barthius. curis tamen ſecundis vel *madidis*, vel *ſidus*, reponit. Quid ſi legas, *Et rapit humores avidus*? pro *venasque calore* iidem libri, *calorem*. decem cum Gudianis excerptis, *vanosque calores*. Oxon. *canosque calores*. opt. Ambroſ. & Hafn. *varioque calore*. latet aliquid. HEINS. Forte, *Et rapit humores medios*, in aere exiſtentes inter aquam & Solem, qui aliter reſolverentur in pluvias. *medius* & *madidus* ſaepe confunduntur. ita II. Rapt. 91.

Turget humus medioque patent convexa ſereno.

ubi *madido* Puteaneus. *vanosque calores* Wolf. BURM.

35. *Potentibus*] *petentibus* Cod. Mediol.

36. *Nilo bruma venit*] Lege, *vehit* cum Gyraldino. HEINS.

37. *Defectis ſolitum referens*] *ſolitumque ferens* Lucenſ. cum Puteani excerptis & Aldo. quindecim alii, *Defectum ſolitumque ferens*. Vaticanus pro vulgatis ſtat. Forte, *Defectum ſolitis repetens*. ut *aequor* pro campis ponat, *cultores* pro colonis. HEINS. *Defectu ſolitumque ferens* Wolf.

39.

Jōnio, ſeſeque patentibus explicat arvis.
Fluctuat omnis ager: remis ſonuere novales.
Saepius, aeſtivo jaceat quum forte ſopore,
Cernit cum ſtabulis armenta natantia paſtor.

* * * * * *

* * *

MAGNES. V.

Quisquis ſollicita mundum ratione ſecutus
Semina rimatur rerum, quo Luna laborat
Defectu, quae cauſſa jubet palleſcere Solem:
Unde rubeſcentes ferali crine cometae,
Unde fluant venti, trepidae quis viſcera terrae
Concutiat motus, quis fulgura ducat hiatus,
Unde tonent nubes, quo lumine floreat arcus:
Hoc mihi quaerenti ſi quid deprendere veri
Mens valet, expediam. lapis eſt cognomine Magnes,
Decolor, obſcurus, vilis. non ille repexam
Caeſariem Regum, nec candida virginis ornat
Colla, nec inſigni ſplendet per cingula morſu:
Sed nova ſi nigri videas miracula ſaxi,
Tum pulchros ſuperet cultus, & quidquid Eois

Indi

39. *Patentibus arvis*] Cave Palatini codicis ſcripturam audias cum Barthio, *potentibus arvis.* nam *radii potentes* jam praeceſſerant. *plana jacentis Aegypti* apud Lucan. II. 416. HEINS. *ſeſe pendentibus*, & correctum *ſeſeque petentibus*, Voſſ. & Parmenſ. *pendentibus* Wolf. cum gloſſa *pronis.*

V. MAGNES.] *De Statua Martis ferrea & Veneris magnitica* Aldus.

1. *Quisquis ſollicita*] Hic vero ſigna amoeniſſimi ingenii oſtendit Poëta. primum de natura Magnetis agit: dein *Statuam* Veneris magneticam & Martis ferream deſcribit. Cedrenus ait in templo Serapidis ſacellum fuiſſe, ubi ſtatua aenea, cujus capiti ferrum infixum, eamque ſupra μαγνῆτιν λίθον, ita ut videatur in aëre ſuſpenſa. Rufinus in Alexandria ſignum Solis eadem arte ſuſtineri ait. ac neſcio quid ſimile de Topaſio lapide, vel ſtatua Ptolemaei & Arſinoes tradit Plinius & Auſonius. ſed haec non faciunt ad hujus loci certam demonſtrationem. CLAVER. *ſollicitat* Wolf. a m. prim.

6. *Commoveat motus*] Lege *Concutiat* ex ſcriptis. mox pro *quae origo* primus Vatic. & quatuor alii cum ſchedis Gudii, *quis hiatus.* probe. hiatum nubium intelligit, cum colliduntur. HEINS. *Concutiet* MS. Pulm. *quae fulmina* Idem. *quis viſcere terrae* Parm. deinde, *quae fulgura ducat origo* Parm. & Ald. Junt. Iſingr. Gryph. Colin. mox pro *lumine*, *limine* Oxon.

8. *Si quid deprendere verum*] *veri* potiores libri. &, *Hoc mihi quaerenti*, non, *haec.* HEINS. *deprendere velim*, vitioſe Aldus.

9. *Mens valet, expediat*] duo, *expediam.* Virgilius ſic ſaepe. Poſſet & legi, *experiar.* HEINS.

10. *Decolor*] *Diſcolor* Heinſ. edit. prim. quod in nullo alio codice reperi. *decolor* eſt niger. vid. ad Ovid. IX. Ep. 4. & ſupra II. Rapt. 193. BURM.

11. *Nec candida*] *non* Ald. & Raphel.

13. *Cingula*] *ſingula* Oxon. & edit. Parm. & Iſingr. male. fibulam intelligit, cujus uſum non praeſtat magnes. BURM.

14. *Tunc pulchros ſuperat cultus*] *ſuperet* cum primo Vaticano. pro *Tunc* multi veteres *Tum.* utrumque Barthio ſuſpectum. & merito. Cenſeo Claudianum ipſum nobis dediſſe, *Purpureos ſuperet cultus.* HEINS. *Tunc ſuperat pulchros* edd. Parm. Ald. Junt. Iſingr. Raphel. & plures.

Indi litoribus rubra ſcrutantur in alga,
Nam ferro meruit vitam; ferrique rigore
Veſcitur. hoc dulces epulas, hoc pabula novit,
Hinc proprias renovat vires: infuſa per artus
Aſpera ſecretum ſervant alimenta vigorem.
Hoc abſente perit: triſti morientia torpent
Membra fame, venasque ſitis conſumit apertas.
Mavors, ſanguinea qui cuſpide verberat urbes,
Et Venus, humanas quae laxat in otia curas,
Aurati delubra tenent communia templi.
Effigies non una Deis. ſed ferrea Martis
Forma nitet: Venerem magnetica gemma figurat.
Illis connubium celebrat de more ſacerdos.
Ducit flamma choros. feſta frondentia myrto
Limina cinguntur, roſeisque cubilia ſurgunt
Floribus, & thalamum dotalis purpura velat.

Hic

15. *Indus ſcrutatur*] *Indi ſcrutantur* Lucenſis & ſeptem alii. Mox, *Nam ferro*, non, *Ex ferro*, primus Vaticanus cum tribus noſtris. HEINS. *ferrique rigorem* Voſſ. a m. prim. *Indi l. r. ſcrutantur* Wolf. *Indis litoribus* Ald. ut *ſcrutantur* ſit abſolute poſitum. *Ex ferro*, quod vulgatum eſt, non temere abjiciam. vide Idyll. IV. 24. BURM.

17. *Hac epulas, haec pabula*] *Hoc* utroque loco Aldus & meliores ſcripti: vide notas Lib. I. in Rufin. 266. HEINS. *hic*, *hic*, codex Barthii. *haec dulces epulas*, *haec* Parmenſ. *hoc* Wolf. ita *hoc culpa*, *hoc ſumma*, & ſimilia. vide ad Ovid. II. Epiſt. 56. ita apud Terent. Andr. I. V. 2. *Quid eſt, ſi hoc non contumelia eſt.* ut recte Cl. Bentlejus. Ovid. Epiſt. XX. 34. *altera fraus hoc eſt.* ex ſcriptis, pro *haec*. BURM.

18. *Hinc fuſa per artus*] *infuſa* unus Ambroſianus cum primo Vaticano & Oiſellano. ut apud Virgil. VI. 726. *totamque infuſa per artus Mens agitat molem.* HEINS.

22. *Mavors*] Quis vero nobis veniet ſubſidio? vir, de quo minime cogites, ſi virum appellare licet. Ergo B. Auguſtinus Lib. XXI. Μηχανήματα, inquit, *humanis artibus fiunt, quae qui neſciunt opinentur eſſe divina: unde in quodam templo, lapidibus magnetibus in ſolo & in camera poſitis, proportione magnitudinis ſimulachrum ferreum, aëris illius medio inter utrumque lapidem, ignorantibus quid ſurſum eſſet ac deorſum, quaſi numinis poteſtate penderet.* vide reliqua. unde profecto colligas Claudianum a ſancto illo non ſemel inſpectum eſſe; nam quod ait, *In quodam templo*, poëta dixit: *Aurati delubra tenent communia templi.* CLAVER.

23. *In otia curas*] *gentes* ſchedae Gudianae. hoc eſt, *mentes*. HEINS. vide ad Ovid. I. Met. 100. XII. 369. ſed mihi *curae* ſatis placent. BURM.

26. *Magnetica gemma figurat*] Unus Mediceus & Hafnienſ. *magnetia*. alii nonnulli, *Magnetida*. Forte, *Magneſia*. quomodo Lucretius Lib. VI. *Magneſi flamina ſaxi.* ſic enim legendum. vel, *Magneſia flamine ſaxa*, non *flumine*, vel *ſemina*. noſter mox vs. 33.

Pectora laſcivo flatu Mavortia nectit.

mox *auram* quoque *tenacem* & *ſpiramen* vocat noſter. Cicero Arateis:

Nam quorum ſtirpes tellus amplexa prehend,
Haec augens anima vitali flamine mulcet.

Auſonius in Moſella de Dinochare architecto vs. 315.

Juſſus ob inceſti qui quondam foedus amoris
Arſinoën Pharii ſuſpendit in aëre templi:
Spirat enim tecti teſtudine chorus Achates,
Adflatamque trahit ferrato crine puellam.

ubi Achaten pro magnete videtur poſuiſſe. ſed legendum, *Eous achates*, ut apud Statium: *Jaſpide clarus Eoa.* *chorus* iſte *achates* quid ſibi velit, nemo nos docuit. Barthius reponebat, *torvus achates.* verius nos, ut opinor. ex India quippe omnium praeſtantiſſimas ejusmodi generis adferri gemmas, in confeſſo eſt. HEINS.

28. *Feſta frondentia*] *frondenti feſtaque myrto* Parm. mox, *Lumina* Wolf.

30. *Floribus & thalamos*] *thalamum* meliores praeter primum Vaticanum. HEINS. ita Wolf. & Ald.

30.

Hic mirum conſurgit opus. Cytherea maritum
Sponte rapit, coelique toros imitata priores
Pectora laſcivo flatu Mavortia nectit,
Et tantum ſuſpendit onus, galeaeque lacertos
Implicat, & vivis totum conplexibus ambit.
Ille laceſſitus longo ſpiraminis actu
Arcanis trahitur gemma de conjuge nodis.
Pronuba fit Natura Deis, ferrumque maritat
Aura tenax: ſubitis ſociantur Numina furtis.
Quis calor infudit geminis alterna metallis
Foedera? quae duras jungit concordia mentes?
Flagrat anhela ſilex, & amicam ſaucia ſentit
Materiem, placidoſque chalybs cognoſcit amores.
Sic Venus horrificum belli conpeſcere Regem,
Et vultu mollire ſolet, quum ſanguine praeceps
Aeſtuat, & ſtrictis mucronibus aſperat iras.
Sola feris occurrit equis, ſolvitque tumorem
Pectoris, & blando praecordia temperat igni.
Pax animo tranquilla datur, pugnaſque calentes
Deſerit, & rutilas declinat in oſcula criſtas.
Quae tibi, ſaeve puer, non eſt permiſſa poteſtas?

Tu

32. *Sponte rapit*] Haec omnia quaſi digito monſtrat Lucretius Lib. 1. de Marte ad Venerem.

Atque ita ſuſpirans, tereti cervice repoſta,
Paſcit amore avidos inhians in te, Dea, viſus,
Eque tuo pendet reſupini ſpiritus ore. Claver.

34. *Suſpendit*] *ſuſpendat* Parm.

36. *Spiraminis actu*] *ictu* olim legebam. nunc *aeſtu.* quomodo Lucretius ſaepe, ubi de Magnete agit. τὸ *ictu* a Buſlidiano codice confirmatur. Heins.

37. *Gemma*] *gemina* Voſſ. *alternis trahitur* Pariſiens.

40. *Quis calor infundit*] *infudit* prim. Vatic. rectius. Oiſel *infudet.* Forte pro *infudat.* Heins.

Geminis] *gemmis* Parm.

41. *Duras jungit concordia mentes*] *duros montes* Barthius, cum ſaxo & ferro mentem adſcribi poſſe neget. is adeatur hoc loco. ſic & *gelidas rupes* paulo poſt vocaturus eosdem noſter, & *ſaxa* & *lapides.* infra de quadriga marmorea:

Una ſilex tot membra ligat, ductusque per artem
Mons patiens ferri varios animatur in uſus.

Heins. *duras nutrit* Wolf. a m. prim.

42. *Materiem*] *matonem* Voſſ. quod non capio, ſed notare volui, ſi quis inde quid exſculpere poſſet.

43. *Cognoſcit amores*] *ignoſcit* Vaticanus. Forte, *placidoque chalybs igneſcit amore.* ſed excerpta Pomponii Laeti, *placitoſque amores*, quod malim, ad exemplum Maronis Lib. IV. Aen. 38 *placitone etiam pugnabis amori?* Heins. *placidos calibs* Parm. *placidum amorem* Wolf.

44. *Sic Venus*] Ad haec Epicureus Poëta: *Effice ut interea fera moenera militiai; Per maria ac terras omnes ſopita quieſcant: Nam tu ſola potes tranquilla pace juvare Mortalis.* Claver.

45. *Et vultum mollire ſolet*] Lege, *vultu* cum decem ſcriptis. τὸ *in* male geminatum erat. infra de Perdicca ſimiliter peccatum:

Sanguinis affectum mater amare timet.

cum *affectu* ſit legendum. Heins. *vultu* Wolf.

46. *Aeſtuat & ſtrictis*] *triſtes* Lucenſ. optimus Ambroſianus, & quindecim alii. perperam. noſter Bello Getico 609.

Ira furens ſtrictis odium mucronibus explet.

Heins. *triſtis* Wolf.

47. *Mollitque tumorem*] Idem verbum jam praeceſſerat. Recte igitur Aldus & ſcripti plerique, *ſolvitque.* *ſolvere* enim idem quod *mollire.* Heins. *ſolvitque* Wolf.

51. *Saeve*] *ſcaeve* Parm.

Tu magnum ſuperas fulmen, coeloque relicto
Fluctibus in mediis cogis mugire Tonantem.
Jam gelidas rupes, vivoque carentia ſenſu
Membra feris. jam ſaxa tuis obnoxia telis,
Et lapides ſuus ardor agit: ferrumque tenetur
Inlecebris rigido regnant in marmore flammae.

APONUS. VI.

Fons, Antenoreae vitam qui porrigis urbi,
  Fataque vicinis noxia pellis aquis,
Quum tua vel mutis tribuant miracula vocem,
  Quum tibi plebejus carmina dictet honos,
Et ſit nulla manus, cujus non polluce ductae
  Teſtentur memores proſpera vota notae;
Nonne reus Muſis pariter Nymphisque tenebor,
  Si tacitus ſoli praetereare mihi?
Indictum neque enim fas eſt a vate relinqui

Hunc

52. *Tu magnum ſuperas fulmen*] *numen* nonnulli veteres. HEINS. ita & Wolf.

53. *Cogis mugire*] vide ad Nupt. Honor. 113.

54. *Senſu*] *ſexu* Junt. Iſingr. Colin. Gryph. & Pulm.

APONUS. VI.] In veteri codice *de Aponi fonte.* in altero *Aponus*, vel *de Aquis.* Hunc vero fontem eximie deſcribit Caſſiodorus, ut erant illa tempora: verum hic poëta illimi vena & limpida excellit. *Aponus* vero dicitur, quaſi ἄπονος, id eſt ſine tormento & cura. Caſſiod. CLAVER. *Aponi* apud plurimos mentio, Caſſiodorum in primis Var. Lib. II. Ep. 39. Vetus Epigramma ineditum:

Exſultent Apono Veneti, Campania Bajis,
  Graecia Thermopylis; bis ego balneolis.

HEINS. *De Apone Balneis* Parm. Junt. Colin. *de Apone* Ald. *de Aponis Balneis* Iſingr. Gryph.

1. *Fons*] *Mons* cod. Barth.

2. *Vicinis*] Nihil temere muto. ſed puto tamen *divinis* reliquiſſe Poëtam. *divinis fontibus* paſſim in lapidibus veteribus, & ut fata noxia pelleret, numine opus erat. vid. Broukhuſ. ad Propert. I. 18. 27. *factaque* Parm. Ald. *equis* Leid. ſed correctum *aquis.* BURM.

3. *Tribuant miracula vocem*] Legendum opinor *ſpiracula.* dicemus ad Virgil. X. Aen. 291. infra habes, *Spirat putre ſolum. nitidi ſpiracula fontis* apud Valer. Flacc. HEINS.

4. *Quum tibi plebejus*] Imo *Phoebeus.* quomodo puer olim emendavi. confirmat Gyraldianus, Barthol. & ſec. Vatic. in Lucenſi, *Phoebus* mendoſe pro diverſa lectione notatum. *Phoebeus honos*, ut *patricius honos* Bell. Get. Praefat.

Oraque patricius noſtra dicavit honos.

& de Piis fratribus. v. 52. *Siculus templa dicavit honos.* HEINS. Dubito admodum an *plebejus* ſit repudiandum. argumentatur enim Poëta a minori: ſi enim muta animalia aquae tuae ſalubritatem debere clamant, & plebs in laudem tuam carmina dictet omnibus cantanda, & nemo ſit, qui non ſuſpenſis quaſi tabellis pro proſperis votis ſe gratum profiteatur, an ego ſolus Poëta tacebo? ſimiliter apud Statium variant codices. BURM.

5. *Et ſit*] Ita vetus liber. Excuſi omnes habuere *Et ſi*, quod non quadrat. CLAVER.

6. *Memores notae*] *veteres* primus Vaticanus. mox pro *Nymphisque tenebor*, nonnulli, *videbor.* HEINS. *veteres* Parm.

9. *Indictum neque enim fas eſt tacitumque relinqui*] Aldus, Lucenſis, & quatuordecim praeterea ex noſtris:

Ludibrium quid enim fas eſt a vate relinqui.

ſic VI. Conſ. Hon. 138. de nave,

Orba gubernaclis, antennis ſaucia fractis,
Ludibrium pelagi vento jactatur & unda.

& quod magis ad rem facit, Lib. II. in Eutrop. 535.

Sic me ludibrium famulis riſumque relinquis,
Dux quondam rectorque meus.

& Lib.

Hunc qui tot populis provocat ora, locum.
Alto colle minor, planis erectior arvis,
Conſpicuo clivus molliter orbe tumet.
Ardentis fecundus aquae, quacumque cavernas
Perforat, offenſo truditur igne, latex.

Spi-

& Lib. II. in Rufin. 36.

——— *Geticis Europa catervis*
Ludibrio praedaeque datur.

Indictum quid enim fas eſt a vate relinqui Gyrald. & duo alii. Forte:

Ludibrio quid enim par ſit a vate relinqui.

Heins. *tacitumque* certe nequaquam placet, quum proximo verſu praeceſſerit. ſed nec quid *ludibrium* huc faciat, videre poſſum. non enim riſum merebatur, ſi taceret de hoc fonte. Quare praeſtare puto:

Indictum neque enim fas eſt a vate relinqui.

ſic Horatius bis terve *indictum* adhibet. ut III. Od. 25. & Art. Poët. 130. Burm.

10. *Hunc qui tot populi provocat ora, locum*] Haec antiqua lectio. alias, *tot populis provocat ora loqui*, pro *locum*, ut eſt in veteri codice. Ovidius III. El. Amor. I. *Audierit noſtras tot Cytherea preces.* Caſſiodor. *talia poſteris non tradere eſt graviter peccare*: vides quem imitetur. Ceterum multa hic ex vet. MS. emendavimus, quae ſingulatim referre non libet; aliorſum enim rapimur. Claver. *Hunc, qui tot populi provocat ora, locum*, ex veteri libro Claverius, quod & Raphelengius ſecutus, & probat Barthius. vulgo, *populis provocat ore loqui.* quomodo multi etiam ex ſcriptis, quorum plerique tamen *ora* cum primo Vaticano. Aldus cum Lucenſi & Excerptis Put. *populis provolat ore locum.* Gyrald. *provolat ore loqui.* Buslid. *provocat omne loqui.* Florent. S. Marci, tert. Vatic. & Rottendorph. *pervolat omne locum.* unus Medic. *pervolat ecce locum.* opt. Ambroſ. alterque ejusdem Bibliothecae cum aliis duobus, *pervolat ore locum.* duo alii, *orbe.* Forte: *Hunc, qui tot populis pervolat ora, locum.* Virgil. III. Georg. 8.

—— *tentanda via eſt, quia me quoque poſſim*
Tollere humo, victorque virûm volitare per ora.

Palladius Epitaphio Ciceronis:

Vivus in aeternum docta per ora volat.

Ennius: *volito vivu' per ora virûm.* vide notas IV. Conſ. Hon. 270. apud Apulejum Lib. I. Mileſ. *quod ibidem paſſim ſermo per ora populi jactetur.* Lib. VI. *per omnium ora populorum diſcurrens.* Lib. VIII. *Quae infamia per ora populi facile dilapſa.* Ammianus Lib. XX. *Juliani virtutes per ora gentium diverſarum fama celebrior effundebat.* Ovid. V. Triſt. El. VII. *profugi nomen in ora refert.* M. Antoninus apud Volcatium Gallicanum vita Avidii Caſſii: *per ora omnium ubique populorum circumferant meae pietatis exemplum.* Verius tamen, *Hunc, qui tot populis provocat ora, locum.* Ita ſuperioribus optime haec reſpondebunt; non enim de celebritate Aponi tam agit hic loci, quam de laudibus & carminibus ejus honori dicatis. Heins. *Hic, qui tot populis provocet ore loqui.* cod. Barthii. & ita edd. Ald. Iſingr. & aliae, niſi quod *Hunc* habeant. *Hunc, qui tot populis pervolat omne loqui* Wolff. a m. pr. *ore locum* a m. ſec. mihi magis ſententiae convenire videtur, *Hunc qui tot populis provocat ora, locum*, ut Parm. nam illa provocatio cogit Poëtam etiam ſilentium rumpere, ne ſolus tacere videatur. Burm.

11. *Parvis erectior arvis*] Legendum videtur, *patulis.* Lucan. IV. 743.

Effuſam patulis aciem committeret arvis.

Lib. VIII. *patuloque jacens ſine moenibus arvo Fulginea.* ſic & *patulos campos* noſter dixit I. Rapt. 219. & Avienus in deſcriptione Orbis:

Flumen & extento patulos premit aequore campos.

& mox:

Hic jacet in patulos projecta Calabria campos.

poſtea:

Et Locris, & patuli ſulcator Theſſalus agri.

Silius Lib. IV. 547. *patulis Clitumnus in arvis.* & VII. 374. *in patulos exſultans emicat agros. patentibus arvis* noſter Idyllio de Nilo v. 39. *ſeſeque patentibus explicat arvis.* de eodem Statius Theb. VIII. 358.

Qualis ubi averſi ſecretus pabula coeli
Nilus, & Eoas magno bibit ore pruinas:
Scindit fontis opes, ſeptemque patentibus arvis
In mare fert hyemes.

quod in *alveis* haud temere mutandum. Poſſet & *planis* legi. Haec ego olim, cum poſteriorem tandem conjecturam a duobus Ambroſianis & Excerptis Puteaneis confirmatam deprehendi, etiam a ſecundo Vaticano. *planos campos* habes apud Avienum Fabul. XXVII. poſſis etiam, *planis evectior arvis.* Heins. Cogitabat illa Ovidii II. Art. 71.

Monte minor collis, campis erat altior aequis.

12. *Conſpicuo clivus*] *clivis* quatuor libri. Heins.

13. *Quacumque*] *quaſcumque* codex Barthii. *cavernis* Voſſ. & Wolff. *proferat offenſo* Parm. *Perforat, offenſus* Ald. an, *offenſus tunditur igne latex?* Burm.

Spirat putre ſolum, concluſaque ſubter anhelo
Pumice rimoſas perforat unda vias.
Humida flammarum regio, Vulcania terrae
Ubera, ſulfureae fervida regna plagae.
Quis ſterilem non credat humum? fumantia vernant
Paſcua: luxuriat gramine cocta ſilex.
Et quum ſic rigidae cautes fervore liqueſcant,
Contemtis audax ignibus herba viret.
Praeterea grandes effoſſo marmore ſulci
Saucia longinquo limite ſaxa ſecant.
Herculei (ſic fama refert) monſtratur aratri
Semita; vel caſus vomeris egit opus.
In medio pelagi late flagrantis imago,
Caerulus inmenſo panditur ore lacus,

In-

15. *Concluſaque*] *concluſa* Ald. Iſingr. Colin. Gryph.

16. *limoſas perforat unda vias*] *perforat* jam paulo ante praeceſſit. quare aliud quid deſiderari videtur. praeterea *rimoſas vias* ſcribendum, pro *limoſas*, quod membranae veteres confirmant. perſpicuitatem fontis enim mox laudabit. HEINS. *ore vias* Wolff a m. pr. Forte, *permeat unda vias*. neſcio vero ubi *limoſas* legatur. certe editiones Parm. Ald. Iſingr. Raphel. & aliae *rimoſas* praeferunt. BURM.

19. *Quis ſterilem non credat humum*] Haec duo diſticha Claudiano ſublegit Luxorius, cujus Epigrammata inedita vidi apud V. Cl. Petrum Scriverum, in membranis mirae antiquitatis exarata. Epigramma integrum adſcribam:

DE AQUIS CALIDIS CERNENSIBUS.

Ardua montanos inter ſplendentia lucos,
Culmina & indigenis nunc metuenda feris.
Qua diſerta prius ſolum nemus antra tenebant,
Taetraque inacceſſum fecerat umbra viam.
Qua vos laude canam, quantoque in carmine tollam?
In quibus exſtructa eſt atque locata ſalus.
Hic etiam ignotas ſtupet ad praetoria fervor
Plenior, & calidas terra miniſtrat aquas.
Quis ſterilem non credat humum? fumantia vernant
Paſcua: luxuriat gramine cocta ſilex.
Innocuos fotus membris parit intima tellus,
Naturamque pio temperat igne calor.
Et cum ſic rigidae cautes fervore liqueſcant,
Contemptis audax ignibus herba viret.

verſu tertio pervetuſtus ille codex mendoſiſſime, *Quo d. p. ſolo nemor tutra tenebat.* verſu quarto, *fe-derat umbra vem.* verſu ſexto, *In quibus exſtruto eſt.* verſu undecimo lege, *Innocuos fotus.* non *foetus.* Ceterum teſtis Plinius Lib. II. cap. 103. huic fonti Patavino herbas virentes innaſci. HEINS.

21. *Et quum ſic rigido*] *rigidae* prim. Vatic. & quatuor alii. ut Luxorius. iidem, *Contemtis*, bene, pro *Contentis*. uti etiam ſchedae Gudii. HEINS. *Cum ſic liquido* Voſſiani duo. Wolff. ed. Ald. *liqueſcunt* Wolff.

23. *Effoſſi marmore ſulci*] *effoſſo* recte cum ſcriptis Aldus & Barthius. proximo verſu forte, *longaevo limite*. HEINS. Ita ſupra in Phoenic. 27. *longaeva aeſtas* pro *longinqua* reponebat Heinſius.

24. *Secant*] *micant* Oxon.

26. *vel caſus vomeris*] Statius, *Caſus egit virtutis opus*. CLAVER. *nec caſu* Patav. *ni caſus* puto, vel *ſeu caſus*. ſed & vulgatum tolerari poteſt. *vel* enim pro *ſeu* frequenter occurrit, ut in illo Maronis, *Silvius Aeneas pariter pietate vel armis*. Male vir doctus Cacum hic nobis venditat, etiam ſecundis curis mira pertinacia. Fortuitam illam ſemitam vult eſſe. Statius, *Caſus agit virtutis opus*. apud Prudentium Pſychomachia: *ſed belli inſigne gerenti Caſus agit ſaxum medii ſpiramen in oris*. Virgilius Culice:

Namque illi dederitne viam caſusne Deusne
Prodere ſit dubium.

in Ciri:

Nam niſi te nobis, malus, ó malus, optima Charme,
Ante hunc conſpectum caſusve Deusve tuliſſet.

Curtius Lib. IV. cap. 7. *ſive illud Deorum munus ſive caſus fuit*. HEINS. vide ad Sueton. Claud. XIII. *monſtrator* Parm. & Ald. Valer. Flacc. I. 670. *ſeu caſus nox illa fuit*. ſeq. verſu *pelagi ſtagnantis* conjecerat Heinſius. ſed poſtea rejecit. BURM.

30. *Ar-*

Ingenti fuſus ſpatio; ſed major in altum
Intrat, & arcanae rupis inane ſubit,
Denſus nube ſua, tactuque inmitis & hauſtu,
Sed vitreis idem lucidus usque vadis.
Conſuluit Natura ſibi, ne tota lateret,
Admiſitque oculos, quo vetat ire calor.
Turbidus inpulſu venti quum ſpargitur aër,
Glaucaque fumiferae terga ſerenat aquae;
Tunc omnem liquidi vallem mirabere fundi:
Tunc veteres haſtae, regia dona, micant:
Quas inter nigrae tenebris obſcurus arenae
Diſcolor abruptum flumen hiatus agit.
Adparent infra latebrae, quas gurges opacus
Inplet, & abſtruſos ducit in antra ſinus.
Tunc montis ſecreta patent, qui flexus in arcum
Aequora pendenti margine ſumma ligat.

Viva

30. *Arcanae*] Delevit Heinſius notam, quae in priori editione exſtat, qua *arcatae* volebat. adſcripto Statii loco Lib. IX. Theb. *At pater arcano reſidens Iſmenos in antro. arcanae* eſt divinae. vid. ſupr. III. Rapt. 402. *Arcadiae* Palatin.

31. *Denſus nube ſua*] *Merſus* duo Florentini, tertius Vaticanus & Rottendorphius. & tum paulo poſt pro *merſa*, legendum *ne tota lateret*, cum Barthio, ut ſcripti nonnulli & priſcae editiones cum primo Vaticano, & ſchedis Gudianis. HEINS. *ne tota niteret* omnes editi praeter Aldum.

35. *Turbidus inpulſu venti quum ſpargitur aër*] Puto, *impulſu Zephyri.* non enim omnis ventus nubila coelo diſpellit. Fuit etiam, cum ſcribendum opinarer, *cum tergitur aër.* nam in nonnullis ſcriptis, *conſpergitur.* Horat.

Albus ut obſcuro deterget nubila coelo
Saepe Notus.

Noſter ipſe VI. Conſ. Hon. 539.

Principis & ſolis radiis deterſa removit
Nubila.

HEINS. *impulſi* Ald.

36. *Glaucaque fumiferae*] Primus Vatic. Mediol. Patav. & Gudiana excerpta, *Claraque.* nil muto. HEINS.

38. *Veteres haſtae regia dona patent*] Vide plane Suetonium in Tiberio cap. XIV. Plinius Secundus de Clitumno: *Fons purus & vitreus, ut numerare jactas ſtipes, & relucentes calculos poſſis.* CLAVER. Conjiciebam aliquando, *veteres tali.* Sueton. Tiber XIV. *Mox cum Illyricum petens juxta Patavium adiiſſet Geryonis oraculum, ſorte tracta, qua monebatur, ut de conſultationibus in Aponi fontem talos aureos jaceret, evenit ut ſummum numerum jacti ab eo oſtenderent bodieque ſub aqua viſuntur ii tali.* de Clitumni fontis ſortibus vide Plinium in Epiſtolis. Ceterum ſortes ex Apono petitas patet ex Pollionis Claudio, ubi *in Apono* pro *Apennino* legendum. Vopiſcus quoque in Firmo *Aponinarum ſortium* meminit. Lucanus VII. 192. de pugna Pharſalica:

Euganeo (ſi vera fides memorantibus) augur
Colle ſedens; Aponus terris ubi fumifer exit,
Venit ſumma dies: geritur res maxima, dixit.

Sed opinor haec intelligenda de Haſtis, quae priſco tempore Regibus vicem diadematum praeſtabant. Juſtin. XLIII. cap. 3. *Per ea adhuc tempora Reges haſtas pro diadematibus babebant, quas Graeci σκῆπτρα dixerunt, nam & ab origine rerum pro Diis immortalibus veteres haſtas coluere, ob cujus religionis memoriam adhuc Deorum ſimulacris haſtae adduntur.* plura qui volet, adeat quae ad illum locum a Berneggero annotantur. HEINS. *veteris* Ald. ſi de ſuſpenſis in templo donis ageretur, *haſtas* probarem, ſed quis in fundum haſtas jactas dixit? corrupta vox. BURM.

39. *Tenebras obſcurus*] *tenebris* Aldus & ſcripti. HEINS. deinde, *diſcolor obruptum* Iſingr. Gryph. *abruptos* Ald.

41. *Adparent intra latebrae*] *infra* iidem ſcripti. HEINS.

42. *Abſtruſos*] *abſtruſus* Vatic. quod placebat Heinſio in priori editione.

45. Scat-

Viva coronatos adſtringit ſcaena vapores;
Et levis exili cortice terra natat,
Calcantumque oneri numquam ceſſura virorum
Suſtentat trepidum fida ruina pedem.
Facta manu credas: ſic leves circuit oras
Ambitus, & tenuis perpetuusque riget.
Haerent ſtagna lacu plenas aequantia ripas,
Praeſcriptumque timent exſiluiſſe modum.
Quod ſuperat, fluvius devexa rupe volutus
Egerit, & campi dorſa recurva petit.
Devehit exceptum nativo ſpina meatu:
In patulas plumbi labitur inde vias,
Nullo cum ſtrepitu: madidisque infecta favillis
Deſpumat niveum fiſtula cana ſalem.
Multifidas diſpergit opes, artemque ſecutus,
Qua juſſere manus, mobile torquet iter:
Et junctos rapido pontes ſubtermeat aeſtu,
Adflatosque vago temperat igne tholos.

Acrior

45. *Scaena*] *ſaeva* Junt. Iſingr. Colin. Gryph. *aſtringat* Parm.

46. *Cortice terra natas*] Puto, *fornice*, vel, quod praeſtat, *ceſpite*. niſi mavis:

Ceu lavis exili cortice terra natet.

mox malo, *nusquam ceſſura*, quam *numquam*. poſt, *firma ruina* Gudiana excerpta. HEINS.

47. *Calcantumque*] *Calcaturque* edd. Parm. Iſingr. Colin. Gryph.

49. *Leves circuit oras Ambitus*, & *tenuis perpetuusque riget*] Male alii, *lenes*. Forte legendum:

——— *ſic laeves circuit oras*
Alveus, & *tenuis perſpicuusque rigat.*

vel *Ambitus ligat*. HEINS. *lenis* Voſſ. *levis* Ald.

50. *Et tenuis*] & deerat Barthii codici.

51. *Haerent ſtagna loco*] *lacu* Gyrald. Lucenſ. prim. Vatic. & quinque alii. ſic Plinius Lib. II. cap. 103. *Lacus ad margines plenus neque exhauſtis aquis minuitur, neque infuſis augetur. Arent ſtagna* prim. Vatic. Ceterum hoc diſtichon ſuperiori praeponendum eſſe contendit Barthius. HEINS.

52. *Tranſiluiſſe modum*] *exiluiſſe* meliores, & ſic Raphelengius. HEINS. ita Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae.

53. *Fluvius*] *fluvio* Parm. Junt. Iſingr. & aliae.

55. *Devehit exceptum nativo ſpuma meatu*] *ſpina* Aldus & ſcripti potiores cum Gudii excerptis. at Barthius, *ſigma*, quod aqua in formam ejus literae feratur. τὸ *ſpina* non eſt ſollicitandum. apud Sidonium Apollinarem Lib. III. Ep. 13. *ſpina narium.* In tertio Vaticano mendoſe, *vicino ſpuma recurvo.* Opinor, *nativo ſpira meatu*, pro gyro. HEINS. *evehit* Voſſ. & Oxon. *Evehit e. n. ſpina* Wolff.

56. *In patulas plumbi labitur unde vias*] Scribendum videtur, *in patulos tubos. tuvos* fuerat exaratum primo, quod occaſionem dedit loco interpolando. In Sympoſii Aenigmatis vide Epigramma LXXII. de tubo hujusmodi. ubi in ipſo lemmate ſcribendum, *Tubus ligneus*, idque ex auctoritate codicis vetuſtiſſimi. HEINS.

57. *Nullo cum ſtrepitu*] *tum* Vatic. bene. & pro *madidis*, ſcripti, *madidisque*. HEINS.

58. *Deſpumat*] *Diſpumat* Wolff.

59. *Multifidas diſpergit opes*] *multifidum diſperſit opus* Voſſ. Parm. non quidem male. ſed *opes* notat copiam aquae, ut ita *divitias* dicunt alii. vide ad Ovid. II. Art. Amat. 343. ita ſupra de Nilo v. 32. *vires. hinc ſpargit opes* cod. Barth. BURM.

61. *Subtermeat aeſtu*] Non auſim damnare ſine conſenſu omnium ferme membranarum hanc ſcripturam, nam & *praetermeare* habes Conſulatu Mallii Theodori apud noſtrum vs. 234. *tacitas praetermeat ingens Danubius ripas.* ſed *ſubtervehit* veteres, uno Mediceo excepto, in quo *praetervehit.* vulgata tamen in primo Vatic. & Palatino exſtat.

pro

Acrior interius rauci cum murmure ſaxi
  Spumeus eliſo pellitur amne vapor.
Hinc pingues repetunt feſſi ſudore lacunas:
  Frigora quîs longae blanda dedere morae.
Salve Paeoniae largitor nobilis undae:
  Dardanii ſalve gloria magna ſoli:
Publica morborum requies, commune medentum
  Auxilium, praeſens numen, inemta ſalus.
Seu ruptis inferna ruunt incendia ripis,
  Et noſtro Phlegethon devius orbe calet:
Sulfuris in venas gelidus ſeu decidit amnis,
  Adcenſusque fluit, quod manifeſtat odor.
Sive pari flammas undarum lance rependens,
  Arbiter in foedus mons elementa vocat,
Ne cedant ſuperata ſibi; ſed legibus aequis
  Alterius vires poſſit utrumque pati:
Quidquid erit cauſſae, quocumque emitteris ortu,
  Non ſine conſilio currere certa fides.

Quis

pro *pontes*, Moreti codex, *fontes.* unus Med. *montes.* opinor, *pontes ſubtervenit*, de quo pluribus ad illa Maronis VI. Aen. 132.

Cocytusque ſinu labens circumvenit atro.

quam illic ſcripturam eſſe veram, & ab omnibus fere membranis comprobatam, audeo praeſtare. poſſis & *ſubterluit.* ut VI. Conſ. Honor. 177.

——— *gladiique tremendum*
Gurgite ſidereo ſubterluit Oriona.

HEINS. *vinctos ſubtervebit* Wolff. mox, *Afflatasque v. t. i. colos* idem.

64. *Eliſo*] *illaeſo* Oxon. *pellitur igne*, ſed correctum *amne*, Voſſ. & ita Barthianus & Wolff.

65. *Hinc pigras*] Quae ſunt illae *pigrae lacunae*? In duobus Florentinis, *pingues.* quomodo & tertius Vatic. & Rottend. ſulphure nimirum pingues. HEINS. *pigrae* ſunt non aeſtuantes, ut *calidae* vs. 61. & ita omnes editi, & exigit ſequens *longae morae.* BURM.

66. *Frigora quîs longae damna dedere morae*] *Frigore* Lucenſ. Buslid. & tres alii cum Aldo. Lege ex optimo Ambroſ. & duobus Florentinis, ac aliis tribus:

Frigora aquis longae blanda dedere morae.

niſi quod *quîs* praeſtat. HEINS. Ita Parm. Iſingr. Junt. & aliae. *aquis* Wolff.

69. *Medentum*] *merentur* Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin.

70. *Auxilium*] *Subſidium* Buslid. & Putean. HEINS. & Wolff.

72. *Orbe calet*] *latet* Gyrald. prim. Vatic. & ſex alii. puto pro *patet.* HEINS. *latet* Parm. marg. Iſingr.

73. *Decidit*] *decidat* Oxon. *gelidis* Parm.

74. *Adcenſusque fluit*] Sedecim, *ruit.* perperam, cum id jam praeceſſerit. HEINS. *ruit* Wolff.

75. *Sive pares flammas*] Scripti ſeptem *parens*. lege, *pari* cum duobus Ambroſianis. HEINS. *undarum luce* Wolff.

76. *Arbiter*] Caſſiodorus: *merito dicunt Philoſophi elementa ſibi mutuis complexionibus illigari, & mirabili conjungi foederatione.* CLAVER.

77. *Ne cedant*] *Nec* Voſſ. & Wolff. mox pro *utrumque*, *uterque* Wolff.

79. *Remitteris ortu*] Aldus & ſcripti multi, *emitteris.* Buslid. *emergitis.* puto, *emergeris.* mox pro *currere* Lucenſ. *currito.* pro *erit*, malo *erat*, vel *ineſt.* deinde *auſit* & *neget* malo, quam *audet* & *negat.* HEINS.

80. *Non ſine conſilio*] Debet ſubintelligi Deorum. ut Ovid. Epiſt. XV. 127.

——— *Hoc quoque factum*
Non ſine conſilio numinibusque Deûm.

vid.

Quis caſum meritis adſcribere talibus audet?
  Quis negat auctores haec ſtatuiſſe Deos?
Ille pater rerum, qui ſecula dividit aſtris,
  Inter prima poli te quoque ſacra dedit:
Et fragilem noſtri miſeratus corporis uſum,
  Telluri medicas fundere juſſit aquas,
Parcarumque colos exoratura ſeveras
  Flumina laxatis emicuere jugis.
Felices, proprium qui te meruere, coloni,
  Fas quibus eſt Aponon juris habere ſui.
Non illis terrena lues, corrupta nec Auſtri
  Flamina, nec ſaevo Sirius igne nocet.
Sed quamvis Lacheſis letali ſtamine damnet,
  Inde ſibi fati proſperiora petunt.
Quod ſi forte malus membris exuberat humor,
  Languida vel nimio viſcera felle virent,
Non venas referant, nec vulnere vulnera ſanant,
  Pocula nec triſti gramine mixta bibunt.
Amiſſum lymphis reparant inpune vigorem,
  Pacaturque aegro luxuriante dolor.

vid. ad Val. Flacc. v. 255. & ita de hominibus *conſilio* fieri dicitur, quod data opera, non caſu, faciunt. vide ad Phaedr. v. Fab. 3. BURM.

84. *Poli te quoque ſacra dedit*] *ſacra colit* ſex libri, nimirum veteris ſcripturae veſtigia prae ſe ferentes; nam a Claudiani manu fuit, *Inter prima coli te quoque ſacra dedit.* atque ita curis ſecundis Barthius. HEINS.

87. *Exoratura*] *exhortatura* Parmenſ.

90. *Fas quibus eſt Aponon*] Sic, Jo. Pontano auctore, magnus & eruditiſſimus Rex, Peligni tractus, rivulos & amoenitatem, ſolumque Ovidii natale demiratus, in tranſitu exclamavit, ſe iſtam regionem, tanti Poëtae parentem, pluris facere, quam regnum opulentiſſimum. CLAVER. *Aponon*, non *Aponum*, Aldus & ſcripti plerique cum Gudii ſchedis. HEINS. ita & Wolff.

92. *Flamina nec ſaevo*] *laevo* quatuordecim libri. HEINS.

94. *Inde ſibi fata*] *fati* legendum quis non videt. atque ita Patavinus codex. ſic *proſpera fati* Bell. Gildon. 103. ubi plura. Vaticanus tamen, *Undae fata ſibi.* Lucenſ. *Inde fata ſibi*, ut refingendum forte ſit, *Undis ſibi.* optimus Ambroſianus, *Inde ſibi fato. fatis* Barthius. HEINS. *petant* Wolff.

96. *Viſcera felle rubent*] *Virent* ſeptem libri, idque recte. Ovid. II. Met. 77. *livent rubigine dentes*, *Pectora felle virent.* & II. Art. Am. 520. ex veteri libro:

Quae patimur multo ſpicula felle virent.

HEINS. ita & Wolff. vide ad Ovid. I. ex Ponto II. 18.

97. *Non venas reſerant*] *reſecant* multi ex ſcriptis. HEINS. vide II. in Rufin. 413.

98. *Pocula*] *Secula* Voſſ.

99. *Amiſſum lymphis*] *Nymphis* prim. & tert. Vatic. ſic ſupra hoc ipſo poëmatio:

Nonne reus Muſis pariter Nymphisque tenebor. HEINS.

De piis fratribus et eorum statuis quae sunt apud Catinam. VII.

Adſpice ſudantes venerando pondere fratres,
Divino meritos ſemper honore coli.
Juſta quibus rapidae ceſſit reverentia flammae,
Et mirata vagas repulit Aetna faces.
Conplexi manibus fultos cervice parentes,
Adtollunt vultus, adcelerantque gradus.
Grandaevi gemina ſublimes prole feruntur,
Et cara natos inplicuere mora.
Nonne vides, ut ſaeva ſenex incendia monſtret?
Ut trepido genetrix invocet ore Deos?
Erexit formido comam, perque omne metallum
Fuſus in adtonito palluit aere tremor.

In

Exprimit eleganter ſtatuas Amphinomi & Anapii, quas Catanae in Sicilia viderit. Vetus codex habuit hunc titulum: *De Siculis fratribus.* Martialis: *Tu Siculos fratres, & majus nomen Atridas.* vide plane Corn. Severi Aetnam, & Valer. Max. & confer emendationes noſtras e MSS. cum aliis codicibus. Claver. Idyllium hoc in Lucenſi codice & excerptis Puteaneis inſcribitur: *De Piis fratribus & eorum ſtatuis quae ſunt apud Catinam.* In primo Vaticano deſiderabatur totum id carmen. In Claverii libro: *De Siculis fratribus*, quod ex Martiale nititur probare, qui *Siculos fratres* eos vocat. ſic & *Siculos juvenes* Seneca vocavit Lib. III. de Benefic. *Pii fratres* tamen frequentius dicti. Silius Lib. XIV. 197.

Et Catane generaſſe pios celeberrima fratres.

Cornelius Severus in Aetna:

Erubuere pios juvenes attingere flammae.

& paulo ante:

——— *nullis parſura incendia parcunt,*
Vel ſolis parſura piis.

quid quod locus, in quo ſepulti, teſte Solino, *Piorum campus* dictus. Graecis τῶν Ἐυσεβῶν χῶρος. quomodo eum vocat Lycurgus oratione in Leocraten: Ἐυσεβεῖς etiam Strabo dixit Lib. VI. Pauſanias in Phocaicis: Περὶ πλείστου γὰρ δὴ ἐποιοῦντο οἱ πάλαι γονέας ὥσπερ ἐστὶν ἄλλοις τε τεκμήρασθαι καὶ ἐν Κατάνῃ τοῖς καλουμένοις Εὐσεβέσιν. qui locus etiam τὸ *apud Catinam* Lucenſis libri confirmat. Catinenſes enim fuiſſe conſtat, etſi Solinus teſtatur Syracuſanos quoque ſibimet ipſis hos fratres vindicaſſe. praeter locum ex Silio jam ſupra adductum Auſonius id abunde evincat carmine X. de claris Civitatibus:

Quis Catinam ſileat, quis quadruplices Syracuſas,
Hanc ambuſtorum fratrum pietate celebrem,
Illam complexam miracula fontis & amnis?

videatur & Ariſtoteles περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων, & quae Apulejus tranſtulit ex illo in Commentariis de Mundo. ſimilis hiſtoria de Damone & Pythia apud Hygin. fab. 254. Heins.

1. *Sudantes*] *madentes* Voſſ. duo. *ſuadentes* Oxon.

3. *Juſta*] *Luſtra* Parm. Iſingr. Colin. Gryph. (quae & *rapida*) Pulm. an *Juſſa*?

4. *Repulit*] *retulit* forte rectius. retro egit. Heins.

6. *Adtollant*] Malim, *Ut tollant.* Lucenſis & decem alii, *Attollunt accelerantque.* etiam bene. quod & Barthio deprehenſum. Heins. ita editiones priſcae Parm. Ald.

7. *Prole*] *grande* Oxon. *clara* Voſſ. ut & editiones Parm. Junt. Iſingr. Colin. & aliae.

9. *Monſtret*] *monſtrat* edd. Parm. Junt. Iſingr. Colin. & aliae, quae tamen *invocet* mox retinent, aut utrobique ſubjunctivus eſt exhibendus, aut neutro in loco. vide ad Calpurn. VI. Ecl. 37. & ſupra ad IV. Conſ. Hon. 5. & 284. verſus ſequens deerat Wolff. Burm.

11. *Erexit formido comam*] Rectius videatur, *Arrexit*, ſi per codices ſcriptos liceat, ut in illo Virgil. IV. 280. *Arrectaeque horrore comae.* Valer. Flacc. II. 213. *taboque ſinus perfuſa recenti Arrectasque comas.* Heins. ubi etiam alii *Erectasque.* ut & variatur apud Virgil. V. 138.

12. *Palluit ore color*] Iſingr. *aere timor.* duodecim ex noſtris cum Gudianis ſchedis, *ore tremor.* Gyrald. *aere color.* Lucenſ. & tres alii cum Aldo & ſec. Vatic. *aere tremor.* recte. quod & Barthio viſum.

In juvenum membris animoſus cernitur horror;
Atque oneri metuens, inpavidusque ſui.
Rejectae vento chlamydes. dextram exſerit ille,
Contentus laeva ſuſtinuiſſe patrem.
Aſt illi duplices in nodum colligit ulnas,
Cautior in ſexu debiliore labor.
Hoc quoque praeteriens oculis ne ſorte relinquas,
Artificis tacitae quod meruere manus.
Nam conſanguineos eadem quum forma figuret,
Hic propior matri fit tamen, ille patri.
Diſſimiles annos ſollertia temperat artis.
Alter in alterius redditur ore parens.
Et nova germanis paribus diſcrimina praebens,
Diviſit vultus cum pietate faber.
O bene Naturae memores, documenta ſupernae
Juſtitiae, juvenum numina, vota ſenum,
Qui ſpretis opibus medios properaſtis in ignes
Nil praeter ſanctam tollere canitiem.
Haud equidem inmerito tanta virtute repreſſas
Enceladi fauces obriguiſſe reor.
Ipſe redundantem frenavit Mulciber Aetnam,
Laederet exempli ne monumenta pii.

35. Sen-

ſum. videſis notas vi. Conſ. Hon. 379. Heins. *attonite palluit ore* Parm. *tremor* Wolff. mox pro *juvenum*, *juvenis* Wolff. a m pr.

14. *Oneri*] *omen* Wolff. a m. pr. edd. Parm. Iſingr. Gryph. Colin. *atque bonori* Ald. vitioſe pro *oneri*, vel ut ſcribebant, *boneri*.

15. *Dextram erigit ille*] Vatic Lucenſ. & plurimi alii, *egerit*, unde *exerit* conjiciebam, quod Gyraldinus confirmat. *Erexit* jam praeceſſerat. Conſul. Olybr. 87.

Dextrum nuda latus, niveos exſerta lacertos.

Heins. *dextra egerit* Parm. *dextram egerit* Wolff. latet quid, nam ad quid dextram erigit vel exſerit? ad colligendas nimirum veſtes vento rejectas ne fluitent in tergo, quae facilius ita ignem conciperent. forte, *Rejectas vento chlamydas dextra eripit ille*, vel *eripit illi*. ut veſtes detrahat patri, & projiciat, ne igni alimenta dent. mox, *Aſt ille* Ald. ubi eſt matri, quam humeris ferens ejus manus in pectore ambas in nodum colligens ita portabat, quum alter ſola laeva patrem portaret & ſuſtineret. mox, *Haec quoque* Parm. & *ſit tamen* Parm. Ald. *ſit tamen* Wolf. pro *Nam conſanguineos*, *Tam* volebat Heinſius, & mox *ſit tamen*. Burm.

23. *Diſſimiles annos*] *animos* Iſingr. Buslid. & duo Medicei cum Barthio. Heins. *animos* Wolf. *temperat aſtris* Oxon. a m. pr. *annos* non moverem. ſequens verſus deeſt Wolff.

25. *Diſcrimine praebens*] *quaerens* primus Vaticanus & Lovanienſis. non male. Heins. mox, *Dimiſit vultus* Oxon.

28. *Juvenum numina*] Poſſet & ſcribi, *lumina*. ſic *lumina Senatûs* & ſimilia paſſim apud noſtrum. ſed vulgatum efficacius. *ſupernae Juſtitiae j. n. nota patrum*. Heins. Barthius, *Innova Germanis* &c. inſolanti novatione.

29. *Medios properaſtis in ignes*] Cave mutes cum Barthio, cum hanc ſcripturam codices omnes praeter unum Palatinum tueantur. Heins. *medio pr. in igne* Barthius volebat, ſed *properaſtis in ignes tollere*, eſt, ut tolleretis, obvia apud Claudianum locutione. vide ad iii. Rapt. 386. Burm.

31. *Tanta*] *tantas* Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. Pulm. & aliae.

35. *Pa-*

Senſerunt elementa fidem. pater adſuit aether,
Teraque maternum ſedula juvit onus.
Quod ſi notus amor provexit in aſtra Laconas,
Aeneam Phrygio raptus ab igne pater;
Si vetus Argolicos inluſtrat gloria fratres,
Qui ſua materno colla dedere jugo.
Cur non Amphinomo, cur non tibi, fortis Anapi,
Aeternum Siculus templa dicavit honos?
Plura licet ſummae dederit Trinacria laudi,
Noverit hoc majus ſe genuiſſe nihil.
Nec doleat damnis, quae devius intulit ardor:
Nec gemat exuſtas igne furente domos.
Non potuit pietas flamma ceſſante probari.
Emtum eſt ingenti clade perenne decus.

35. *Pater adſuit aether*] Legebam olim *patri.* ſed vix opus. ex Lucretii primo haec depromta:

Poſtremo pereunt imbres, ubi eos pater aether
In gremium matris terraï praecipitavit.

quae & Virgilius reſpexit II. Georg. 325.

Tum pater omnipotens foecundis imbribus aether
Conjugis in gremium laetae deſcendit. Heins.

37. *Lacones*] *Laconas* cum ſcriptis. Heins. Ita & Ald. qui & *motus*, & mox, *illuſtrant gloria*, ut & Junt. & Iſingr.

41. *Fortis Anapi*] *Anape* Gyraldinus & ſec. Vatic. Valerio certe Maximo Lib. v. *Anapus* eſt. Sic & Siciliae fluvius *Anapus* in antiquiſſimis membranis *Anapis* nonnumquam appellatur. Strabo Ἀναπίαν alterum ex piis fratribus vocat. ut & Conon apud Photium in Bibliotheca. Solino quoque *Anapias* eſt. ſed in veterrimo codice Epigrammatum Graecorum, qui Palatinae olim Bibliothecae erat, nunc eſt Vaticanae, lemma tale exſtat: Ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ ἑβδόμῳ Ἄναπις καὶ Ἀμφίνομος οἱ ἐκραγέντων τῶν κατὰ Σικελίαν κρατήρων διὰ τοῦ πυρὸς, οὐδὲν ἕτερον, ἢ τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς βαστάσαντες ἔσωσαν. & in margine adſcriptum: περὶ Ἀνάπιος καὶ Ἀμφινόμου τῶν Σικελιωτῶν. ζήτει τὸ λεῖπον ἐπίγραμμα. Epigramma ipſum deſiderabatur, quod tabulae horum fratrum erat ſubſcriptum Cyzici in templo Apolloniados Eumeni & Attali Regum matris. Aelianus in Variis, Φιλονόμον καὶ Καλλίαν vocat, etiam apud Stobaeum. Heins. *Onapi* Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin. *cur non ſit fortis* Wolf.

42. *Dicavit honos*] *dicabit* vel *dicarit* malo. Heins. *dicabit* Ald.

45. *Devius ardor*] *error* Gudiana excerpta. Heins.

47. *Non potuit*] *num* Iſingr. Colin. Gryph. Pulm. *nun* Parm.

EPIGRAMMATA.

DE MULABUS GALLICIS. I.

ADſpice morigeras Rhodani torrentis alumnas
Imperio nexas, imperioque vagas,
Diſſona quam varios flectant ad murmura curſus,
Et certas adeant, voce regente, vias.
Quamvis quaeque ſibi longis diſcurrat habenis,
Et pateant duro libera colla jugo.
Ceu conſtricta tamen ſervit, patiensque laborum
Barbaricos docili concipit aure ſonos.
Abſentis longinqua valent praecepta magiſtri,
Frenorumque vicem lingua virilis agit.
Haec procul anguſtat ſparſas, ſpargitque coactas,
Haec ſiſtit rapidas; haec properare facit.
Laeva jubet? laevo deducunt limite greſſum.
Mutavit ſtrepitum? dexteriora petunt.
Nec vinclis famulae, nec libertate feroces,
Exutae laqueis, ſub ditione tamen.

Con-

EP. I. DE MULABUS GALLICIS] Mulis uſi ſunt Romani. Exſtat vetus numiſma, ubi carpentum aut eſſedum a duabus mulabus trahitur, cum hac inſcriptione S. P. Q. R. DIVAE JULIAE AUGUSTI FILIAE. Illa vero adoptata fuit ab Auguſto, ut eſſet mariti filia, ut obiter dicam. CLAVER. Satyricum eſſe hoc Epigramma ſatis patet ex Ennodii Epigrammate CXXIV. quod huic opponitur. primus Vaticanus inſcribit, *de Mulabus Gallis*. HEINS.

1. *Rhodani*] Hoc flumen ab exteris nobilitatum fuit, unde B. Ambroſius deſcribens ſubitum Gratiani & Valentiniani obitum, eleganter dixit: *Rapidiora utriusque vitae fuere curricula, quam Rhodani ſunt fluenta*. CLAVER.

2. *Vagas*] *negas* Voſſ.

3. *Ad murmura curſus*] *munera* Lucenſ. & Gyrald. alii *moenia*, & *numina*. nil mutandum. HEINS.

5. *Nullis diſcurrat habenis*] Primus Vaticanus & quinque alii cum Gudianis ſchedis, *longis*. quod ſequor. HEINS.

7. *Patiensque laborum*] *luporum*, pro *lupatorum*, puto. pro *ſervit* cod. Rottendorph. *ſerum*. Forte, *conſtricta frenis*. ſed & vulgatum commode ſe habet. ſic *vinclis famulas* poſt vocabit. HEINS. *laborum* non movendum. nam liberae frenis, multo magis lupatis, mulae, ſola voce regebantur. *ſerum* Wolf. a m. prim. *ferro* a ſec. BURM.

9. *Abſentis*] Male Raphelengius *abſenti*. pro *longinqua* primus Vatic. & excerpta Gudii, *Abſentis doctique valent*. mox *vicem* pro *vices* ſcripti, praeter prim. Vatic. HEINS.

12. *Haec ſiſtit rapidas, haec properare facit*] *Haec properat reſides*, Barthius, invitis membranis, & me nolente. HEINS.

13. *Laevo deducunt ordine currum*] *limite greſſum* Raphelengius cum Iſingrini codice & Claverii editione. *limite currum* plerique noſtri. duo tamen Medicei *ordine greſſum* cum editione Parmenſi, primo Vaticano & Palatino. unus *limite curſum*. HEINS. & ita Wolf. MS. Pulm. & Ald.

15. *Nec vinclis*] Hi ſex reliqui verſus aberant ab uno veteri codice, eosque in ſuo excuſo pene delevit Cujacius, ſed in altero erant integri. CLAVER.

17.

Conſenſuque pares, ſed fulvis pellibus hirtae
  Eſſeda concordes multiſonora trahunt.
Miraris, ſi voce feras pacaverit Orpheus,
  Quum pronas pecudes Gallica verba regant?

De Sene Veronensi, qui suburbium numquam egressus est. II.

Felix, qui patriis aevum tranſegit in agris,
  Ipſa domus puerum quem videt, ipſa ſenem:
Qui baculo nitens, in qua reptavit arena,
  Unius numerat ſecula longa caſae.
Illum non vario traxit Fortuna tumultu,
  Nec bibit ignotas mobilis hoſpes aquas.
Non freta mercator tremuit, non claſſica miles:
  Non rauci lites pertulit ille fori.
Indocilis rerum, vicinae neſcius urbis,
  Adſpectu fruitur liberiore poli.

Fru-

17. *Sed fulvis*] *& fulvis* Voſſ. edd. Parm. Ald. Junt. Iſingr. & aliae.

18. *Multi ſonora*] In veteri codice haec dictio erat quaſi obliterata, ita ut *menti ſonora* potius legiſſes, unde conjeci, *Eſſeda concordi mente ſonora trahunt.* nam apud Horatium dicitur, *iniquae mentis aſellus.* Sed nihil ſtatuo. Quibusdam ſane *multiſonora* diſplicuit. at Servius in Centimetro citat hunc Rhopalicum: *Rem tibi conceſſi doctiſſime, dulciſonoram.* Catullus dixit, *fluentiſonum littus.* Varro, *multicavatum.* Plinius, *multipartitum*, totidem nec levioribus ſyllabis. Claver.

Ep. II. De Sene &c.] Alii, *De Senatore.* Gyrald. & Lucenſ. *De Senatore Veronenſi, qui ſuburbium numquam egreſſus eſt* quomodo & Puteanea Excerpta, niſi quod *De Sene* in iis. primus Vaticanus & Oiſelianus: *Epigramma de Sene, qui juxta Veronam conſiſtens, nec civitatem norat, nec villam umquam egreſſus eſt.* In Palatino: *De ſene, qui villa ſua, quam juxta Veronam habuit, numquam egreſſus eſt.* Heins.

1. *Felix, qui propriis*] *patriis* lege cum ſcriptis plerisque, Aldo, & Barthio. Lucenſ. opt. Ambroſ. & quinque alii cum Aldo *agris*, non *arvis.* ut apud Horat.

Gaudentem patrios findere ſarculo Agros.

Seneca Hercule Oetaeo: *patrioque ſedens ales in agro.* Ovid. Lib. XIV. Met. 476.

——— *patriis ſed rurſus ab agris Pellor.*

Propertius III. Eleg. 7.

Quod ſi contentus patrios bove verteret agros.

ita ſcribe, non *patrio bove*, ex illo Horatiano Epod. II.

Paterna rura bubus exercet ſuis.

arvis tamen in primo Vaticano, aliisque nonnullis, quomodo Lib. I. in Rufin. 140.

——— ——— *juventae*
Conſumis florem patriis inglorius arvis.

Statius Theb. II. 726. *at ſi patriis Parthaonis arvis Inferar.* Virgil. VII. Aen. 733. *patriis ſed non & filius arvis Contentus.* Seneca Medea:

——— *ſua quisque piger litora tangens*
Patrioque ſenex factus in arvo.

ita illic veterrimus liber Mediceus. Auſonius Ludo ſeptem Sapientum, ubi Solon:

——— ——— *inveni Aglaum*
Fines qui agelli patrii numquam exceſſerat.

Ita videtur ſcribendum, non *proprii.* quamquam Valerius Maximus Libro VII. cap. I. de hoc ipſo Aglao: *fines agelli ſui numquam exceſſerat.* Scholiaſtes Juvenalis Sat. XIV. 118. *Aglaus Arcas, qui numquam patrium agellum exceſſerat.* Solinus cap. I. *Solum certe beatum Cortina Aglaum judicavit, qui in anguſtiſſimo Arcadiae angulo pauperis ſoli dominus, numquam egreſſus paterni ceſpitis terminos invenitur.* Heins. *patriis agris* Wolf.

4. *Unius numerat*] Buſlid. *& numerat.* Lege, *enumerat.* mox pro *vario tumultu* poſſit & *vano* legi. Heins. *vario truſit* Voſſ. a m. prim. pro *traxit*, *tranſit* Wolf. & pro *mobilis*, *nobilis* duo Voſſ. & Oxon.

7. *Non freta mercator timuit*] *tremuit* Aldus & nonnulli ſcripti. quo de verbo vid. II. in Rufin. 125. *nec* utroque loco ſchedae Gudianae. Heins.

II.

Frugibus alternis, non Conſule, conputat annum:
  Autumnum pomis, ver ſibi flore notat.
Idem condit ager Soles, idemque reducit:
  Metiturque ſuo ruſticus orbe diem.
Ingentem meminit parvo qui germine quercum,
  Aequaevumque videt conſenuiſſe nemus.
Proxima cui nigris Verona remotior Indis,
  Benacumque putat litora rubra lacum.
Sed tamen indomitae vires, firmiſque lacertis
  Aetas robuſtum tertia cernit avum.
Erret, & extremos alter ſcrutetur Hiberos.
  Plus habet hic vitae, plus habet ille viae.

De Apro et Leone. III.

Torvus aper, fulvusque leo coïere ſuperbis
  Viribus; hic ſaeta ſaevior, ille juba.
Hunc Mars, hunc Cybele laudat, dominatur uterque
  Montibus. Herculeus ſudor uterque fuit.

Descriptio armenti. Fragmentum. IV.

Non tales quondam ſpecies tulit armentorum
  Tellus tergemino ſubdita Geryoni.
Non tales, Clitumne, lavas in gurgite tauros,
  Tarpejo referunt quos pia vota Jovi.

5. Non

11. *Alternis*] Neſcio an ſtudio, an vitio, in notis Barthii *aeternis*, ſed in textu *alternis*.

15. *Gramine quercum*] *germine* cum membranis integrioribus bene Raphelengius, diſſentiente licet Barthio. Heins. *metunt* pro *meminit* Parm. *gramine* Wolf. deinde, *aequaevum videt* Junt.

18. *Benacumque*] *Benarumque p. l. r. latum* Wolf.

19. *Firmisque*] *ſummisque* Voſſ. & Wolf.

20. *Aetas robuſtum tertia*] Hic locus notatu dignus eſt; magna enim fuit ſemper & eſt hodie de aetatibus controverſia; nam, ut ſacra omittam, multi fidem non adhibent Poëtis, qui Neſtora trium ſeculorum fuiſſe tradiderint, unde Auſonius in Panegyr. *Melleo delibutus eloquio jam tertiae Neſtor aetatis.* Senectutis vero incipientis, non impletae, tempus definiendum cenſeo ad ſeptimum ſeptenarium, qui annos continet 49. ex Solone, apud quem hic verſus: Ἑπτὰ δὲ νοῦν καὶ γλῶσσαν ἐν ἑβδομάτι μέγ᾽ ἄριστος. quod ſpatium ſi quis ter emenſus fuerit, videbitur tres aetates compleviſſe, id eſt annum 147. niſi quis malit tertiam aetatem ſolum pro inchoata haberi, tantum ut ultra centum & viginti annos procedat. ea forte ratione τριγέρων πόλιος Anth. 1. quod tertio ſexagenarium attingat, vel inchoet. vide B. Irenaeum de Aetatibus Chriſti, ubi etiam ait juvenem a 40. aut 50. declinare in aetatem ſeniorem. Claver.

2. *Hic ſetis*] *ſeta* membranae praeter prim. Vaticanum. mox pro *uterque* perperam ex veteri libro Claverius *utrique*. verſu primo Barthius, *coïere ſuperbi Viribus*, non *ſuperbis*. qui & finem epigrammati deeſſe arbitratur. Heins. *ſetas* Wolf.

3. *Herculeus*] Catullus:
Herculeus labor eſt, & ille
Quos dicit fama labores Herculis. Claver.

4. *Utrique*] Ita vetus liber. alii *uterque*. quod non plane rejicio. Claver.

3. *Clitumne*] Vide Plinii Secundi Epiſtolam, ubi agit de victimis. Claver.

5. *Non*

Non talis Tyrias ſparſiſſe juvencus arenas
Dicitur, optatum quando revexit onus.
Non Cretaeus ager, nec amati conſcia tauri
Gnoſos, nec ſimiles paverit Ida feras.
Ipſe & diſpariles monſtro conmiſſus in artus,
Qui crimen matris prodidit ore novo,
Cres puer haud talem potuiſſet reddere formam,
Praeſtarent totum ſi fera membra patrem.

CONCHA SERENAE. V.

Transferat huc liquidos fontes Heliconia Naïs,
Et patulo conchae divitis orbe fluat.
Namque latex, doctae qui laverit ora Serenae,
Ultra Pegaſeas numen habebit aquas.

DE CRYSTALLO, CUI AQUA INERAT. VI.

Poſſedit glacies naturae ſigna prioris:
Et fit parte lapis, frigora parte negat.

Sol-

5. *Non tales*] *talis* cum ſcriptis, atque ita Barthius quoque. verſu ſecundo malim, *tergemino Geryonae*, quam *Geryoni*. ſic enim loquebantur veteres. apud Maronem Lib. VIII. 202. in optimis membranis, *Tergemini nece Geryonae.* HEINS. vid. I. in Rufin. 494.

7. *ager, nec amati*] *ager aurati* Voſſ. & mox, *Gnoſos* Idem, & edd. Parm. Ald. & aliae.

8. *Similes paverit Ida feras*] *feros* Rottendorphii codex, & Palatinus cum Oiſeliano. rectius. de quo ad Naſonem. monuit & Barthius. HEINS.

9. *Monſtro diffiſus in artus*] Sic Raphelengius, vulgo *diffuſus*. unus ex noſtris, *confuſus*. reliqui, *commiſſus*. optime. Epithal. Honor. 147. *Qua Priſtis commiſſa viro.* Manilius Lib. I.

——— duplici Centaurus imagine fulget,
Pars hominis, tergo pectus commiſſus equino.

Lib. II. de eodem Centauro: *Quoi commiſſus homo eſt.* ut bene legit Scaliger. Germanicus Caeſar Arateis:

Sunt etiam flammis commiſſi immania membra
Centauri.

male vulgo, *commiſſa*. ſic & *equos hominibus implexos* Centauros Minucius Felix Octavio. Auſonius:

Scylla triplex, commiſſa tribus, cane, virgine, piſce.

Virgil. III. Aen. 458.

Delphinum caudas utero commiſſa luporum.

deprehendit Barthius veram ſcripturam ex Palatino. HEINS. *commiſſus* etiam Wolf. vide ad Ovid. IV. Met. 369. & I. Rapt. 240.

10. *Prodidit*] vetus lectio, in aliis, *condidit.* CLAVER. confirmant Lucenſ. & Lovan. miror pro vulgata ſcriptura digladiari Barthium. HEINS.

12. *Praeſtarent*] Sic habuit liber vetus. optime meo judicio. alii etiam excuſi, *Portaſſent.* CLAVER. Lege. *Praeſtarent* cum Claverii codice. HEINS.

V. DE CONCHA] Aliter accipit Cujacius, quam quis exiſtimet, ut notavit in ora codicis ſui, nempe pro cratere fontis. quod hic verum eſt. apud Horat. *concha ſalis puri.* Juvenal. *bibitur concha.* CLAVER. *De Creta* Voſſ.

2. *Orbe*] *ore* cod. Mediol. & mox, *doctae liquaverit* Idem, & Voſſ. a m. prim. & Wolf. in mox, *nomen* pro *numen.*

VI. DE CRYSTALLO] Polita ſane ſunt, & lucida haec de Cryſtallo Epigrammata, in quibus ſe ipſum imitatur Poëta, cujus primitiae Muſis Atticis dicatae ſunt, ut ipſe infra declarabit. Exſtant vero in Anthologia Graeca Epigrammata Claudiani, unde hoc diſtichon attulimus, a nobis converſum, quod videtur voluiſſe exprimere: Κλαυδιανοῦ εἰς Κρύσταλλον ἐντὸς ὕδωρ ἔχοντα, *In Cryſtallum aquoſam*, ut Propertius loquitur:

Εἶπ' ἄγε μοι, Κρύσταλλε, λίθῳ πεπυκασμένον ὕδωρ
Τίς πῆξεν; Βορέης. ἤ τις ἔλυσε; Νότος.

Quis lapidi cognate latex te ſtringere quivit
Parte tui? Boreas. quis ſolviſſe? Notus.

Scias

Sollers luſit hiems, imperfectoque rigore
Nobilior vivis gemma tumeſcit aquis.

ALITER. VII.

Nymphae, quae tegitis cognato carcere Nymphas,
Et quae nunc eſtis, quaeque fuiſtis aquae,
Quod vos ingenium junxit? qua frigoris arte
Torpuit, & maduit prodigioſa ſilex?
Quis tepor incluſus ſecuras vindicat undas?
Interior glacies quo liquefacta Noto?
Gemma quibus clauſtris arcano mobilis aeſtu
Vel concreta fuit, vel reſoluta gelu?

ALI-

Scias vero in veteri & optimo Claudiani codice ſeptem eſſe de Cryſtallo Epigrammata, hactenus indiviſa, ut apud Auſonium de Sylvio. CLAVER. *De Cryſtallo lapide, in quo ingelata latebat aqua* Lucenſis & primus Vaticanus. Claverius & Raphelengius recte hoc carmen in ſeptem epigrammata diviſerunt. id confirmat primus Vaticanus, qui diſtinguit manifeſte epigrammata, interjecto ſingulis, *Aliter.* HEINS.

Poſſedit] *Aſſedit* cod. Mediol. *ſigna pudoris* Junian.

2. *Quae ſit*] *Et ſit* ſcripti, praeter tertium Vaticanum & Rottendorphum. HEINS. *Et ſit* Wolf.

3. *Luſit*] *riſit* Jun.

4. *Nobilior miſtis*] Ita vetus liber, cum alii imperite: *Nobilior, mitis gemma tumeſcit aquis.* CLAVER. *mixtis* Claverius ex veteri libro & Raphelengius. noſtri omnes, excepto uno *mitis* praeferente, *vivis.* ut infra in iisdem ſcriptis:

Et refluos ducunt pocula viva ſinus.

HEINS. *tumeſcat* cod. Barth. *nobilior vivis* Wolf. a m. prim. *nitidis* a ſec.

VII. *Nymphae*] Ita vetus liber, mihique videtur ſatis venuſtum, quia ſequens verſus non repugnat. alias, *Lymphae.* atque hoc Epigrammate exprimit, quantum poteſt, ſua Graeca. CLAVER. *Nymphae* & *Nymphas* alii, ut ex veteri libro Claverius & Raphelengius. ſic infra:

Vidi perſpicuo deprenſas marmore Nymphas.

ubi tamen *lymphas* ſcripti. pro *corpore* unus Moreti *pectore.* duo Medicei, & unus Ambroſianus cum Palatino, *carcere.* eleganter. confirmat primus Vaticanus. in Gudii ſchedis, *carcere Nymphas.* HEINS.

3. *Quod vos ingenium junxit*] Scaliger, *vinxit*, & ſic tres Florentini cum Haſnienſi chartaceo. poteſt nihilominus & vulgata lectio admitti. Martialis de vipera cryſtallo incluſa:

Concreta riguit vincto repente gelu.

Priap. LXIII.

Rigetque duro barba vincta cryſtallo.

ſic lego. Ovid. III. Pont. Eleg. I. *Tu glacie freta vincta tenes.* & Lib. II. El. II.

Terraque pacis inops, undaque vincta gelu.

Horat.

Hebrusque nivali compede vinctus.

Petronius de Bello civili:

Prima quidem glacies, & cana vincta pruina
Non pugnavit humus.

ſic lego, quod ſequentia confirmant, ubi *nimbos ligatos*, & *undarum vincula* habes, & *vincta flumina.* noſter Lib. I. in Rufin.

Sed poſtquam riguiſſe dapes, fulvamque revinctos
In glaciem vidit latices.

Paullinus Carmine Sapphico ad Nicetam *alligare* dixit:

Quaque Riphaeis Boreas in oris
Alligat denſis fluvios pruinis.

Rutilius Lib. I. Itiner.

Vincta fluenta gelu conſpecto ſole rigeſcunt.

In hoc tamen Claudiani loco τὸ *junxit* magis arridet. HEINS. vide Heinſ. ad Ovid. III. Triſt. X. 25. mox Epigr. X. *quod flumina vinxit* ex Heinſii emendatione. BURM.

5. *Securas vindicat undas*] Forte *ſecretas.* quamquam & vulgatum commode poteſt ferri. HEINS.

6. *liquefacta*] *labefacta* Wolf.

7. *Arcano*] *arcana* Ald. & Colin. *nobilis aeſtu* Voſſ.

8. *Vel concreta fuit, vel reſoluta gelu*] Acutius reddideris Epigramma, ſi ſcribas:

Vel concreta fluit, vel reſoluta gelu eſt? HEINS.

VIII. So-

ALITER. VIII.

Solibus indomitum glacies Alpina rigorem
  Sumebat nimio jam pretioſa gelu.
Nec potuit toto mentiri corpore gemmam:
  Sed medio manſit proditor orbe latex.
Auctus honos; liquidi creſcunt miracula ſaxi;
  Et conſervatae plus meruiſtis aquae.

ALITER. IX.

Adſpice porrectam ſplendenti fragmine venam,
  Qua trahitur limes lucidiore gelu.
Hic nullum Borean, nec brumam ſentit opacus
  Humor, ſed varias itque reditque vias.
Non illum conſtrinxit hiems, non Sirius ardens:
  Aetatis ſpatium non tenuabit edax.

ALITER. X.

Clauditur inmunis convexo tegmine rivus,
  Duratisque vagus fons operitur aquis.
Nonne vides, propriis ut ſpumet gemma lacunis,

Et

VIII. *Solibus*] Ergo in Alpibus Cryſtallum reperitur. CLAVER.

5. *Auctus honor*] Neſcio quid ſimile eſt apud Martialem de formica electro incluſa:

Sic modo quae fuerat vita contemta relicta,
Funeribus facta eſt jam pretioſa ſuis.

CLAVER. *Actus honor* Oxon.

IX. *Adſpice*] Sic incipit IV. Epigramma. At in altero codice, quod & notavit Cujacius, ante hoc fuit ſequens epigramma, cujus initium eſt, *Marmoreum ne ſperne globum.* CLAVER.

Correptam] Unus liber, *correctam.* primus Vaticanus & Ambroſianus *porrectam.* non male. pro *fragmine* duo Medicei, *ſanguine.* ut & Palatinus. at Hafnienſis & Buſlidius *flamine.* Fuit cum legerem, *conſeptam ſplendenti tegmine venam.* mox, *Borean* primus Vaticanus. Barthius, *ſplendenti fornice*, vel *margine.* poſſis & *Hinc nullum.* HEINS. *correctam* Wolf. a m. prim. *correptam* Barth.

4. *Varias*] *vanas* Wolf.

5. *Conſtrinxit hiems*] Κρύσταλλος dici videtur ἀπὸ τοῦ στέλλεσθαι ὑπὸ κρύους. inde Plinius: *Cryſtallum*, ait, *fieri vehementiore gelu concreto, nec alibi reperiri, quam ubi maxime hybernae nives rigent.* CLAVER.

Non Sirius axis] *ardens* primus Vaticanus & ſex alii cum Gudianis excerptis. noſter Lib. I. in Rufin. 241.

——— non illum Sirius ardens
Brumave Riphaeo ſtridens Aquilone retardat.

Siria ſidera infra Idyllio de Hercule. & *Sirius vapor* Prudentio Cathem. Hymno XII. *Sirius ardor* apud Maronem & Columellam in Horto occurrit. ſic Heſiodo in Ἔργ. II. Σείριος ἀστὴρ. & quidem pro Sole. ut illic interpretes exponunt. apud eumdem Maronem IV. Georg. 425. *ſitientes Sirius Indos Ardebat.* unde fit, ut pro *axis*, *arſit* opiner ſcribi debere in hoc Claudiani loco, ut τὸ *arſit* opponatur τῷ *conſtrinxit*, HEINS. Graevius Lect. Heſiod. cap. X. legebat *Sirius acris.*

6. *Non tenuavit*] *tenuabit* omnino legendum, quomodo Barthius quoque curis ſecundis. HEINS.

X. *Clauditur*] Quinti epigrammatis initium. CLAVER.

2. *Aquis*] *aquae* Voſſ. Hoc diſtichon Barthius adjecit praecedenti epigrammati.

3. *Nonne vides propriis*] Scribe, *properis.* ſic & *mobilem gemmam* vocavit. proximo verſu malim, *Ut refluos ducant.* Barthius ex Palatino codice:

Nonne vides, propriis cum ſpumet gemma lacunis,
Ut refluos ducant pocula viva ſinus.

ſed

Et refluos ducant pocula viva ſinus?
Udaque pingatur radiis obſtantibus Iris,
Secretas hiemes ſollicitante die?
Mira ſilex, miruſque latex, qui flumina vincit,
Nec lapis eſt merito, quod fluit, & lapis eſt.

A L I T E R. XI.

Dum cryſtalla puer contingere lubrica gaudet,
Et gelidum tenero pollice verſat onus;
Vidit perſpicuo deprenſas marmore Numphas,
Dura quibus ſolis parce novit hiems:
Et ſuccum relegens labris ſitientibus orbem,
Inrita quaeſitis oſcula figit aquis.

A L I T E R XII.

Marmoreum ne ſperne globum. ſpectacula tranſit
Regia, nec rubro vilior iſte mari.
Informis glacies, ſaxum rude, nulla figurae
Gratia: ſed raras inter habetur opes.

ETI

ſed nihil opus iſta mutatione. praeſertim ceteris codicibus in contraria euntibus, ſi *properis* ſupponatur *τῷ propriis*. Heins.

4. *Pocula bina ſinus*] *viva* ex ſcriptis. paulo ante monui. Heins. ita Wolf. *pocula nulla* Voſſ. & ed. Ald. *pocula vina* Oxon. & ed. Parm. *bina* Iſingr. Colin. Gryph. Raphel.

8. *Et lapis eſt*] Hunc verſum ita exhibet MS.

Et lapis eſt merito quod fluit, eſtque ſilex.

Delrius putavit legendum:

Eſtque laten merito, quod fluit & lapis eſt.

Ego, ut verum fatear, hic aliquid gratiae deſidero, vixque eſt, ut Claudianus ita ſcripſerit. Claver. *Qui flumina vincit*, *Nec lapis eſt merito*, Raphelengii conjectura eſt. *Et lapis* cum Aldo ſcripti fere omnes. duo, *Et lapides merito*. primus Vaticanus, *& flumina vincit*, *Sed lapides*. locus corruptus. *Eſtque ſilex* Claverii liber. *Et lapides merito* Palatinus. Pulmannus codici ſuo adſcripſit, *Eſtque latex merito.* neſcio an ex conjectura: nam Belgicum codicem, quo ille uſus, quod opinatur Barthius ſic exhibuiſſe, fruſtra eſt. nec conjectura ejus mihi arridet. Forte:

Mira ſilex, miruſque latex! quod flumina vinxit,
Fert lapidis merito. quod fluit, eſt laticis.

Heins. *& liquor eſt* Wolf.

xi. *Dum cryſtalla*] In hanc rem Martialis (Lib. xiv. iii.)

Frangere dum metuis, frangis cryſtallina, peccant
Securae nimium, ſollicitaeque manus.

hoc vero eſt Epigramma ſubtiliſſimum. unde colligo fuiſſe vas aquarium, nulla tamen arte elaboratum, unde cum puer ebibiſſet, ratus aquam in fundo reſiduam, nibilominus poculum ſuxit, atque ita deluſus eſt. vide Auſonium in Bucculam Myronis. Epigr. lviii. Claver. *Cryſtalla lurida* primus Vaticanus. Puto *lucida*. quamquam nil temere mutandum. mox verſu tertio vulgatum *Nymphas* non movendum loco ſatis evincunt, quae de oſculis ſequuntur. quamquam ſcripti potiores, *lymphas*. verſu ultimo Epigr. xii. quod ſollicitavit illa Barthius, *ſed raras inter babetur opes*, injurius eſt, cum ſcripti omnes pro recepta lectione ſtent, ut audiendus non ſit Palatinus omnium recentiſſimus ac mendoſiſſimus, quamquam ſubinde ſcripturas caſtigatiores referat, ſed raro. Heins.

3. *Perſpicuo*] *proſpicuo* cod. Barth. Oxon. *deprenſo marmore mentis* cod. Med. *depreſſas* Wolf. *mentis* etiam Voſſ. mox vs. 6. pro *figit*, *fixit* cod. Barth.

xii. *Marmoreum*] Plus miraculi ſane fuit in re nativa, quamlibet informi, quam in arte ipſa. ſic Propertius: *Littora nativis pellucent picta lapillis.* vide eadem fere de Magnete ſupra. Claver. Hi verſus in primo Vaticano ſupra legebantur poſt *Auctus bonos*. Graeca quae ſequuntur ex Anthologia depromſit Raphelengius. Cetera ex Vaticano Anthologiae Graecae codice deſcripta mecum communicavit Vir Cl. Leo Allatius. Heins.

Ne ſperne] *nec* Ald. Iſingr. Col. Gryph.

4. *Gratia ſed raras*] *Gratia ſex oves inter babetur opes.* cod. Barth. unde ille faciebat, *Gratia ſexta omnes i. b. o.*

ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ. XIII.

Χιονέη κρύςαλλος ὑπ' ανέρος ἀσκηθεῖσα
Δεῖξεν ἀκηρασίοιο παναίολον εἰκόνα κόσμυ
Οὐρανὸν ἀγκὰς ἔχοντα βαρύκτυπον ἔνδοθι πόντον.

ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ. XIV.

Εἴπ' ἄγε μοι κρύςαλλε, λίθῳ πεπυκασμένον ὕδωρ,
Τίς πῆξεν; Βορέης. ἢ τίς ἔλυσε; Νότος.

ALIUD. XV.

Ἵλαθί μοί, φίλε φοῖβε, σὺ γὰρ θοὰ τόξα τιταίνων
Ἐβλήθης ἐπ' ἔρωτος ὑπ' ὠκυπόροισιν οἴςροις.

ΕΙΣ ΜΙΜΑΔΑ ΓΗΡΑΣΑΣΑΝ. XVI.

Μαχλὰς ἐυκροτάλοισιν ἀνευάζυσα χορείας,
Δίζυγα παλλομένοισι τινάγμασι χαλκὸν ἀράσσει,
Τῆς μὲν ὑποκλέπτων πολιὴν τρίχα γείτονα μοίρης,
Ἠλεμάτοις ἀκτῖσι χαράσσεται ὄμματος αὐγή.
Ψευδομένων δ' ἐρύθημα καθέγραφεν ἄχροος αἰδῶς,
Ἀγλαΐῃ σέψασα νόθῃ κεκαλυμμένα μῆλα.

ΕΙΣ ΔΟΥΛΟΝ ΤΥΠΤΗΘΕΝΤΑ ΠΑΡ' ΑΥΤΟΥ. XVII.

Ἕδρην χαλκεόπεζαν ἐπὶ προθύροις ἑλικῶνος
Ἐςήκει θεράπων τις ὑπὲρ νώτοιο μεμαρπὼς,
Οὐδ' ἔθελε μογέοντι πορεῖν ἐπιβάθρον ἀοιδάς.
Τοὔνεκά μευ θώρηξεν ἴσον πολύμητις ἀνάγκη.

XVI. Μαχλὰς ἐυκροτάλοισιν &c.] vide Jac. Gronov. ad Arrian. Lib. v. de Exp. Alex. cap. 2.

IN SPHAERAM ARCHIMEDIS. XVIII.

Jupiter in parvo quum cerneret aethera vitro,
Riſit, & ad Superos talia dicta dedit:
Huccine mortalis progreſſa potentia curae?
Jam meus in fragili luditur orbe labor.
Jura poli, rerumque fidem, legesque Deorum,
Ecce Syracoſius tranſtulit arte ſenex.
Incluſus variis famulatur ſpiritus aſtris,
Et vivum certis motibus urguet opus.
Percurrit proprium mentitus Signifer annum,
Et ſimulata novo Cynthia menſe redit.
Jamque ſuum volvens audax induſtria mundum,
Gaudet, & humana ſidera mente regit.
Quid falſo inſontem tonitru Salmonea miror?
Aemula naturae parva reperta manus.

DE POLYCASTE ET PERDICCA. XIX.

Quid non ſaevus Amor flammarum numine cogat?
Sanguinis adfectu mater amare timet.

Pe-

XVIII.] De hac Sphaera procul dubio Ovidius VI. Faſt. 277.

Arte Syracuſia ſuſpenſus in aëre clauſo
Stat globus, immenſi parva figura poli.

credo enim hoc miraculum Romae fuiſſe adſervatum. CLAVER.

2. *Dedit*] *refert* Wolf.

4. *Orbe*] *ore* Mediol.

5. *Legesque Deorum*] Sic vetus codex. alii fere omnes, *legesque virorum*, non male. Caeterum *jus* latius patet, quam *lex*. nam & ad non ſcripta extenditur. ſupra dixit, *praeſcriptos mari fines*. CLAVER. Alii, *legemque*. Aldus & tres ex noſtris, *legesque Deorum*. quomodo & Claverius, atque illum ſecutus Raphelengius, probante Barthio. poſſet nihilominus & ſcribi, *legemque dierum*, cum in ſchedis Gudianis *legemque Deorum* inveniamus. quamvis apud Plinium de Mathematicis: *Viri ingentes ſupraque mortalium naturam tantorum numinum lege. deprenſa* & *Dii* pro aſtris ſideribusque apud Poëtas non raro occurrant. mox, *Syracoſius ſenex*. nam *Syracuſius* peccat in metrum. HEINS. vide ad Valer. Flacc. VII. 390. *legemque virorum* Parm. Junt. Iſingr. Colin. *legesque Deorum* Wolf.

9. *Proprium annum*] an *properum*? HEINS. *mentitur* Parm. Junt. Colin. Gryph. Iſingr. & in margine, *metitur. varium annum* citat Dempſter. ad I. in Rufin. 364.

12. *Regit*] *redit* Oxon. Voſſ. & ed. Parm.

14. *Quid falſo inſontem*] *en ſontem* opinor, nam cur inſons Salmoneus? praeſertim qui patrios Elidis agros exureret? HEINS. *qui falſo* Parm. *Salomonea* Voſſ.

XIX. Hic titulus aliter concipitur in codice veteri, & in Indice. nempe: *De Polycaſte & Perdice*. Ego *Perdiccam* pueri formoſi nomen eſſe arbitror, & *Polycaſta* pro *Polycaſte* legerim libens ex veteri codice. quae dictio Graeca ſignificet mulierem pictura acus excellentem. CLAVER. *De Polycaſte & Perdicca* meliores libri. *Perdicca* mendoſe pro *Perdice*. illuſtravit fabulam ex Fulgentio Barthius. adeantur annotata Thomae Munckeri ad ejusdem Fulgentii Mytholog. Lib. III. I. cap. 2. HEINS.

1. *Numine*] *Flammarum numen* aeque bene dici autumo, atque *numen aquae* Juvenali, idque propter Amorem, qui Deus fingitur. alias, *munere cogit*. CLAVER. pro *munere cogit*, e MS. Claverius. *numine cogat* ut & Gyraldinus, & alii melioris notae. *nomine* Rottend. pro vulgata ſcriptura ſtat Barthius. Poſſis, *flammatum numine cogat*? ſic *amore flammatus*, & *flammatus pudore* apud Valer. Flacc. Seneca Troaſin, *jamne flammatum geris amore ſubito pectus*? Martialis illa reſpexit

Lib.

Pectore dum niveo puerum tenet anxia nutrix,
Inlicitos ignes jam fovet ipſa parens.
Ultrices pharetras tandem depone, Cupido.
Conſule jam Venerem; forſan & ipſa dolet.

DE ZONA EQUI REGII MISSA HONORIO AUG. A SERENA. XX.

Accipe parva tuae, Princeps venerande, ſororis
Munera, quae manibus texuit ipſa ſuis.
Dumque auro phalerae, gemmis dum frena renident,
Hac uterum zona cinge frementis equi.
Sive illum Armeniis aluerunt gramina campis;
Turbidus Argaea ſeu nive lavit Halys;
Sanguineo virides morſu vexare zmaragdos,
Et Tyrio dignum terga rubere toro.
O quantum formae ſibi conſcius erigit armos,
Spargit & excuſſis collo ſuperba jugis!
Augeſcit brevitas doni pietate Serenae,
Quae volucres etiam fratribus ornat equos.

DE

Lib. v. Ep. 49. *Quid non cogit amor?* pro *affectum*, *affectu* videri legendum ſupra monui. *ſanguinis affectum* pro materno affectu ponit. nec vulgata tamen ſcriptura incommoda, de qua videatur hoc loco Barthius: ſed noſtra omnino praeſtat. Non enim hoc vult, matrem timuiſſe amare filium, ſed timuiſſe eum amare affectu materno, cum amaret libidinoſe. male *amara* pro *amare* Claverius. HEINS. *flammarum munere cogat* Parm. & Ald.

2. *Amara*] id eſt rigida. alias, *amare*. CLAVER.

3. *Puerum*] Ita etiam vetus liber. alias, *miſerum*. CLAVER. *puerum* Thuaneus, & ex ſuo codice Claverius. nec diſſentio. probatum & Barthio. HEINS.

5. *Ultrices*] *Victrices* Wolf.

XX. Serena, ſoror adoptiva Arcadii Imp. Orientis, ei mittit zonam equo aptandam. quod pauci adverterant; nam in Indice operum Claudiani ita ſcriptum erat: *De phaleris equi Honorii.* neque vero miſit phaleras. CLAVER. Lucenſ. *de pheris equi a Serena miſſis.* lege *phaleris* cum Moretano & Bononienſi. Vaticanus primus, *De zona equi regii miſſa Honorio Aug. a Serena.* probe. HEINS.

1. *Princeps venerande*] *memorande* ſcripti plerique. nil muta tamen. VI. Conſ. Honor. 53.

Agnoſciſne tuos, Princeps venerande, penates? HEINS.

4. *Hac*] *Ac* Gryph.

6. *Turbidus*] *Turgidus* placebat Livinejo, quod & mihi olim in mentem venerat. Horat. Lib. IV. Od. XII. *nec fluvii ſtrepunt Hiberna nive turgidi.* HEINS. vide ad Ovid. II. Faſt. 206.

7. *Verſare zmaragdos*] Cl. Gronovius in Obſervat. Lib. III. cap. 4. *vexare* legit ex illo Lucani, Lib. IV. 751. *rigidos vexantia frenos Ora terens.* quod ſcripti fere omnes confirmant. & vidit veram lectionem curis ſecundis Barthius. Silius Lib. V. 147.

Stat ſonipes vexatque ferox humentia frena.

Hypſipyle de Archemoro apud Statium Lib. V. Theb. 611.

——— *modo te digreſſa reliqui*
Laſcivum, & prono vexantem gramina curſu.

HEINS. ita & Wolf. vide ad I. in Rufin. 65.

8. *Tyrio terga rubere croco*] Membranae potiores, *toro.* ut apud Catullum:

Vir tuus Tyrio in toro totus immineat tibi.

Tibullus Lib. I. Eleg. II.

Quid Tyrio recubare toro ſine amore ſecundo
Prodeſt?

torum tamen hic pro ſtratis tergo equi impoſitis ſume. Nec tamen ſcriptura vulgata prorſus improbanda. nam & crocus in uſu tingendis veſtibus. Epithal. Honor. 211.

Pars infecta croco velamina lutea Serum
Pandite. HEINS. *iboro* Wolf.

10. *Spargit & excuſſis*] Puto *Spargit ut.* admirantis eſt, nec uno alibi loco corrupta vocula, ut jam monuimus. HEINS. *Sparſit & excuſſit* Wolf.

1. Sa-

DE ZONA AB EADEM MISSA ARCADIO AUG. XXI.

Stamine reſplendens, & mira textilis arte
  Balteus alipedis regia terga liget:
Quem decus Eoo fratri, pignusque propinqui
  Sanguinis Heſperio miſit ab orbe ſoror.
Hoc latus adſtringi velox optaret Arion.
  Hoc proprium vellet cingere Caſtor equum.

DE CHLAMYDE ET FRENIS. XXII.

Non ſemper clipei metuendum gentibus orbem
Dilecto ſtudioſa parens fabricabat Achilli:
Lemnia nec ſemper ſupplex ardentis adibat
Antra Dei, nato galeam factura comantem:
Sed placidos etiam cinctus, & mitia pacis
Ornamenta dabat, bello quibus ille peracto
Conſpicuus Reges inter fulgeret Achivos.
Ipſa manu chlamydes oſtro texebat & auro,
Frenaque, quae volucrem Xanthum Baliumque decerent,
Aequore quaeſitis onerabat ſedula gemmis.
At tibi diverſis, Princeps altiſſime, certant
Obſequiis ſoceri. Stilichon Mavortia confert

Mune-

XXI. DE ZONA &c.] *Stamine reſplendens*] Novum hic epigramma incipit in primo Vaticano & editione Parmenſi. Vaticanus addit inſcriptionem: *Idem de zona miſſa ab eadem Arcadio Auguſto.* quod & nos ſequimur. a ceteris libris abeſt hoc epigramma. vs. 2. pro *ligat* Vatic. *liget.* vs. 3. *Quod decus* Gudiana excerpta. HEINS.

XXII. DE CHLAMYDE ET FRENIS] Haec inſcriptio variat in antiquis codicibus: nam alter habuit *de Chlamyde.* quod eſt veriſſimum: nam ſupra de Impp. adhuc parvulis: *ſimili Chlamys effluit auro.* CLAVER. Vaticanus primus *de Chlamyde & frenis.* Mediceus, *de Chlamyde.* HEINS.

2. *Fabricabat*] *fabricarat* Parm. Gryph.

4. *Galeam factura comantem*] *fractura* tres Florentini & tertius Vatic. & ſane Tethys galeam non fecit, ſed Vulcanus. forte *pactura* legendum. praeceſſit tamen & *clipeum fabricabat.* pro *mitia* quatuor libri, *muncia.* an *conſcia?* Patav. *inania.* HEINS.

6. *Ille*] *ipſe* Wolf.

9. *Decerent*] *decernit* 1ſingr. Colin.

10. *Onerabat ſedula gemmis*] Sic Lucenſis cum primo Vaticano. alii fere omnes, *ornabat.* quod minus placet, quia *ornamenta* praeceſſerant. ſic *onerare donis* & *muneribus* frequenter apud Poëtas. HEINS.

12. *Obſequiis. ſocer en Stilicho*] *ſoceri Stilicho* veteres fere omnes. diſtingue *Obſequiis ſoceri. ſoceros* vocat Stilichonem & Serenam. ſic Epiſtola ad Serenam, *Inflexit ſoceros*, pro parentibus ſponſae. Statius VIII. Theb. 556.

Quamvis Cirrha domus, ſoceros nec triſtibus actis
Averſatus erat.

id eſt, Oedipum & Jocaſtam. Theb. XII. 200.

——— *nec ſurda ferae pulſabimus urbis*
Limina, ſunt illic ſoceri mihi, ſuntque ſorores
Conjugis.

Barthio codex Palatinus hic impoſuit, ut mendoſiſſimam lectionem amplecteretur. apud Maronem II. Aen. 456.

Qua ſeſe ad ſoceros ferre incomitata ſolebat
Andromache.

ad ſoceros, ad Priamum & Hecubam. Seneca Medea:

Nunc primum ſoceris ſponte volentibus
Conceſſo juvenes ludite jurgio.

HEINS. *Obſequiis ſocer atque ſoror M. c. M. barbaricos Stilico R. t.* codex Barthii. *Obſequiis ſoceri* Wolf.

13.

Munera, barbaricas ſtrages, Rhenique triumphos.
Reginae contenta modum ſervare Serena,
In tua ſollicitas urguet velamina telas.

De freno, phaleris et cingulo equi Honorii a Serena missis. XXIII.

O Felix ſonipes, tanti cui frena mereri
Numinis, & ſacris licuit ſervire lupatis:
Seu tua per campos vento juba luſit Hiberos,
Seu te Cappadocum gelida ſub valle natantem
Argaeae lavere nives: ſeu laeta ſolebas
Theſſaliae rapido perſtringere paſcua curſu:
Accipe regales cultus, & crine ſuperbus
Erecto virides ſpumis perfunde zmaragdos.
Luxurient tumido gemmata monilia collo.
Nobilis auratos jam purpura veſtiat armos,
Et medium te zona liget, variata colorum
Floribus, & caſtae manibus ſudata Serenae,
Perſarum gentile decus. ſic quippe laborat
Maternis ſtudiis, nec dedignatur equeſtres
Moliri phaleras, genero latura decorem.

Deprecatio ad Alethium Quaestorem. XXIV.

Sic non Aethiopum campos aeſtate pererrem,
  Nec Scythico brumam ſub Jove nudus agam:

Sic

13. *Rhenique*] *regumque* Voſſ. *regnique* Oxon. & Wolf.

15. *Urget*] In omnibus codicibus, praeter unum, ſcriptum reperi, *urgens*, quod non potui retinere. Claver. *urget* ſcripti. aliis jam viſum. Heins. *ſollicitis telis* Voſſ. & Mediol. *ſollicita tela* Oxon. *ſollicitis telas* Parm.

XXIII. De freno, phaleris &c.] *De equo dono dato* primus Vatic. & Medic. Heins. *De Equo Honorii* Parm. Junt. Iſingr. Gryph.

2. *Numinis*] *nominis* Wolf.

4. *Natantem*] *natante* Parm.

6. *Paſcua ſaltu*] *curſu* ſcripti omnes. *tranſcurrere curſu* Gudianae ſchedae. Heins. *perfringere* Voſſ. vid. I. de laud. Stilich. 199. *curſu* Wolf.

11. *Variata colorum*] Haec ultima dictio, neſcio quo fato, deſcenderat in locum *Serenae* ſequenti verſu, quod erat valde abſonum, itaque reſtituimus utramque ex veteri libro, quod etiam firmavit Colinaeus. Claver.

XXIV. ad Alethium] Ejusdem nominis fuit Rhetor Burdig. apud Auſonium (Profeſſor. VI.) hunc Claudianus offenderat, dum verſiculos ipſius arguit. nihil enim adeo nos movet, ut ingenii gloriola. Martialis (VIII. Ep. 18.)

Aurum & opes & rura frequens donabit amicus,
Qui velit ingenio cedere, rarus erit.

Scitum eſt vero locupletes homines, & bene nummatos aut avaros non ſaepe excellere in arte poëtica. unde illud: *Si qua elegidia crudi Dictarunt proceres.* At Plinius ſecundus: *Amat ſtudia*, inquit, *ut pauperes ſolent.* Petronius: *Cultu non perinde ſpecioſus, ut facile appareret eum hac nota literatum eſſe.* Lucillius: *Scit poëticon eſſe, videt tunica & toga quid ſit.* quae tibi hoc epigramma ſatis illuſtrant. Claver. *Deprecatio ad Alethium Quaeſtorem* Lucenſis. at primus Vaticanus: *Incipit excuſatio apud Alethium Quaeſtorem, dum objiceretur ei, quod epigram-*

ma

Sic non imbriferam noctem ducentibus Haedis
  Jŏnio credam turgida vela mari:
Sic non Tartareo Furiarum verbere pulſus
  Irati laedam carmina grammatici:
Nulla meos traxit petulans audacia ſenſus,
  Liberior juſto nec mihi lingua fuit.
Verſiculos, fateor, non cauta voce notavi,
  Heu miſer ignorans quam grave crimen erat!
Orpheos alii libros inpune laceſſunt:
  Nec tua ſecurum te, Maro, fama vehit.
Ipſe parens vatum, princeps Heliconis Homerus,
  Judicis excepit tela ſevera notae.
Sed non Virgilius, ſed non accuſat Homerus.
  Neuter enim Quaeſtor, pauper uterque fuit.
En moveo plauſus, en pallidus omnia laudo:
  Et clarum repeto terque quaterque ſophos.
Ignoſcat placidus tandem, flatusque remittat,
  Et toto reticet quidlibet ore: placet.

IN CURETIUM. XXV.

Fallaces vitreo ſtellas conponere mundo,
  Et vaga Saturni ſidera ſaepe queri,

Ven-

ma ejus reprebendiſſet. Barthius Manlium Theodorum hoc epigrammate tangi arbitratur. eum vide pag. 1063. Heins. *Alecbium* Parm. Ald. Junt. Colin.

2. *Nec Scytbico*] *Nec brumam Scytbico* edd. Parm. Junt. Iſingr. Colin. Gryph. Raphel.

3. *Sic non imbriferam*] Scripti, *imbriferis*, exceptis primis Vaticano & Ambroſiano. malim, *nubem ducentibus.* Heins. *imbriferis* Wolf.

6. *Irati relegam*] *laedam* prim. Vatic. & Ambroſ. rectius. Heins.

8. *Liberior juſto*] *ſolito* ſcripti, exceptis prim. Vatic. & Ambroſ. nil muta. Avienus fab. IX.

Liberior juſto, qui fuit ante fugax.

Heins. ſic Ovid. Epiſt. XXI. 30. *melior juſto,* ubi vide notas. VI. Met. 470. *rogabat Ulterius juſto.* vide ad Vell. Paterc. II. 25. Burm.

9. *Voce notavi*] *mente* unus Ambroſ. & ſec. Vatic. proximus verſus ne adulterinus ſit, me tuo. Heins.

10. *Erat*] *erant* Barth. codex.

11. *Orpheos alii libros*] Forte, *Aſcraeos alii libros.* ut tres ſummos poëtas conjungat, Homerum, Heſiodum, & Maronem. Heins.

13. *Ipſe parens*] Hoc diſtichon ab Ennodio citatur. Heins.

16. *Pauper*] *paſtor* Lucenſ. Heins.

17. *Et pallidus omnia laudo*] *en pallidus* meliores ſcripti, & cum iis Barthius. ſequenti etiam verſu malim, *En clarum.* Heins.

18. *Sophos*] Σοφὸς legendum.

19. *Ignoſcat placidus*] Puto ſcribendum, *Ignoſcas*, & *remittas*, & *recites*, ut Alethium alloquatur. Heins. *Intendat placidus* Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Colin.

20. *Et tuto*] Hic verſus, modo diſtinctus ſit, planus videtur. in veteri codice legebatur: *quidquid ab ore pluet*, aut, *fluet.* Claver. Plerique ex ſcriptis, *toto.* recte. quod & Barthio curis ſecundis monitum. poſſet etiam refingi, *tota urbe.* pro *quodlibet ore* prim. Vatic. Ambroſ. & edit. Parm. cum Gudii ſchedis, *quidquid ab ore.* lege, *quidlibet. quidquid ab ore pluit*, vel *fluit* Claverii liber. Heins. *tuto reticet quolibet ore* Parm. Junt. Colin.

XXV.

Venturumque Jovem paucis promittere nummis,
Cureti genitor noverat Uranius.
In prolem dilata ruunt perjuria patris,
Et poenam merito filius ore luit.
Nam ſpurcos avidae lambit meretricis hiatus,
Conſumens luxu flagitiisque domum.
Et quas fallacis collegit lingua parentis,
Has eadem nati lingua refundit opes.

In eumdem. XXVI.

Si tua, Cureti, penitus cognoſcere quaeris
Sidera, patre tuo certius ipſe loquar.
Quod furis, adverſi dedit inclementia Martis:
Quod procul a Muſis, debilis Arcas erat:
Quod turpem pateris jam cano podice morbum,
Femineis ſignis Luna Venusque fuit.
Adtrivit Saturnus opes. hoc prorſus in uno
Haereo: quae cunnum lambere cauſſa facit?

In Jacobum Magistrum Equitum. XXVII.

Per cineres Pauli, per cani limina Petri,
Ne laceres verſus, dux Iăcobe, meos.

Sic

XXV. In Curetium] Vellem numquam Claudiano hi verſus excidiſſent, neque puto ipſi in animo fuiſſe, ut lucem viderent; hactenus enim caſtis auribus conſuluit. ſed enim Auſonius eo delapſus eſt; cui vita proba & pagina laſciva. quin etiam Praeſul Florentinus, quem Divi nomine indigetant in ſua hiſtoria, hos Claudiani verſus citare non dubitavit:

Et quas fallacis collegit lingua parentis,
Has eadem nati lingua refudit opes.

Claver. primus Vaticanus, *Incipit jocus de Curetis.* pro, *Fallaces vitreo ſtellas*, Oiſelianus, *Palantes vitreo ſtellas*, quod arridet, nam de planetis eſt ſermo. Heins. *Fallaces video* Voſſ.

6. *Merito*] *patrio* Wolf. a m. s.

7. *Nam ſpurcos avide*] *avidae* Aldus & Ambroſianus. mox, *refundit* opt. Ambroſ. pro *refudit.* Heins.

9. *Ut quas*] Sic habet vetus liber: alii, *Et quas.* non adeo vere. Claver.

10. *Has etiam*] Alii, *Has eadem.* inepte. Claver.

XXVI. 4. *A Muſis*] *amuſis* Wolf. & *actor erat* a m. ſec.

Arcas] id eſt, ſtella Mercurii. Claver.

5. *Jam cano*] *jam Jano* Voſſ. Explicat haec Bapt. Pius ad Plaut. Ciſtell. II. I. 46. quia Luna foemineum ſignum ad mollitiem & impudicitiam credebatur auguratura, & Lunam in foemininis ſignis poſitam latentes cinoedos efficere. hoc vero epigramma explicare dum conatur Galeottus Martius de Doctrina promiſcua cap. 32. diverſas lectiones profert. in vs. 2. *matre tua.* 3. *inclinantia Martis.* 5. *tam cano.* & ultimo, *lingere cauſſa fuit.* Burm.

8. *Lambere cauſſa fuit*] *cura fuit* Patav. opt. Ambroſ. & duo alii. Patav. *cauſa fuit.* Heins.

XXVII. 1. *Per cineres*] Hinc etiam colligas D. Paulum ſepultum Romae, ac D. Petri imaginem ſenio fuiſſe notabilem & in Baſilica repoſitam. Claver.

Per cani limina Petri] *per ſancti* ſcripti potiores. pro vulgato tamen ſtat prim. Vatic. & recte. nam *ſancta Suſanna* poſt ſequitur. Heins. *Per cineres Petri, per ſancti limina Pauli* cod. Barth. & Wolf. *lumina* Oxon. *dux Jacobite* Voſſ. *Jacobee* Mediol. & hic & infra.

Sic tua pro clipeo ſuſtentet pectora Thomas,
Et comes ad bellum Bartholomaeus eat.
Sic ope Sanctorum non barbarus inruat Alpes:
Sic tibi det vires ſancta Suſanna ſuas:
Sic quicumque ferox gelidum tranaverit Hiſtrum,
Mergatur; volucres ceu Pharaönis equi:
Sic Geticas ultrix feriat rhomphaea catervas,
Romanasque tegat proſpera Thecla manus.
Sic tibi det magnum moriens conviva triumphum,
Atque tuam vincant dolia fuſa ſitim.
Sic numquam hoſtili maculetur ſanguine dextra.
Ne laceres verſus, dux Iäcobe, meos.

RI-

3. *Sic tua pro clipeo defendat*] *per clipeum* Ambroſ. pro *defendat* ſcripti omnes *ſuſtentet* praeter prim. Vatic. quo verbo & alibi non raro utitur. HEINS. ita & Wolf.

5. *Sic ope Sanctorum non barbarus*] Hoc diſtichon ignorat vetus exemplar, idque notavit etiam in libro ſuo Cujacius, ſed alii omnes referunt. CLAVER. Puto, *ne barbarus.* pro *ope Sanctorum* cum Barthius in veteri libro inveniſſet, *ope juntbodi*, opinatur a Claudiano eſſe, *ope Judithae*, quod ſequatur proxime Suſanna. hoc diſtichon in primo Vaticano non exſtabat. mox pro *ferox* idem *feras*. HEINS.

9. *Sic Geticas*] Haec etiam aberant, ſed male, opinor, nam alter codex optimus habuit. CLAVER. *Rhomphaea*] Haec dicitur ξιφομάχαιρα cuidam erudito. Ῥομφαῖα. Hac vero dictione uſus eſt alicubi Livius, eſtque jaculum oblongum ſeu framea, quam Satyricus tribuit Marti. CLAVER.

10. *Romanasque regant proſpera tela manus*] Vulgati codices, *Romanasque regant.* ſed vetus lectio, *Romanaeque gerant*; quod non placet, nam ludit hic Poëta. CLAVER. *regat teda* quatuor libri. duo, *tegat teda.* Lucenſ. *regat theda.* quinque, *regat tela.* duo Gallici cum Rottendorphiano, *regat Tecla.* Thuan. *tegat Tecla.* Lego, *regat Thecla.* cujus nominis non una Martyr fuit. occurrit & id nomen frequenter in Inſcriptionibus antiquis. in Catalectis Pithoei,

Hic erepta jacet ſupremo funere conjux
Nomine Thecla.

Scaliger, *Romanaeque regant* ex Claverii libro, in quo *Romanaeque gerant. regere tela*, ut apud Statium VIII. Theb. 497.

Sterneret adverſos etiamnum Iſmenius heros
Inachidas, nam tela regit vireſque miniſtrat
Amphitryonides.

Lucanus Lib. VII.

Cauſa jubet melior ſuperos ſperare ſecundos,
Ipſi tela regent per viſcera Caeſaris.

Virgilius Lib. VI. 57. ad Phoebum:

Dardana qui Paridis direxti tela manusque
Corpus in Aeacidae.

HEINS. *regat Tecla* etiam Voſſiani duo. & unus pro varia lectione, *tegat. tecta* Wolf. a m. pr.

11. *Magnos conviva triumphos*] *magnum triumphum* ſcripti. *moriens magnos triumphos* prim. Vatic. HEINS.

12. *Atque tuam vincant dolia fuſa ſitim*] Veteris codicis lectio. *Et tua perpetuo dolia vina fluant.* quae quidem ſuſpecta mihi, neque adeo elegans. CLAVER. *Et tua perpetuo aolia vina fluant* Claverii liber & ſeptem ex noſtris; cum primo Vaticano. nec diſſentit Palatinus; niſi quod in illo, *Sic tibi*, rectius quam *tua. vina fluere* Graecismus. ſic apud Homerum Odyſſ. IX. ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ κρήνη. noſter Lib. II. in Stilich. 263. & *palmite largo Vina fluens.* Conſ. Olybr. 51.

Quantum ſtagna Tagi rudibus ſtillantia venis
Effluxere decus.

Florus in Epigrammatis:

Bacche vitium repertor, plenus adſis vitibus,
Effluas dulcem liquorem comparandum nectari.

Venantius Fortunatus in navigatione Moſellana:

Nec vacat hic rigidis ſine fructibus eſſe lapillis,
Denique parturiunt, ſaxaque vina fluunt.

ut forſan & ſupra de cryſtallo legendum ſit, *quod flumina vinxit, Quodque fluit lapides.* fuit cum *dolia vina pluant* legendum opinatus ſum, ut *pluere poma, pluere glandes.* de quo loquendi modo dictum notis ad Metamorphoſes Naſonis Lib. I. Vetus Gloſſarium, Αἱμοῤῥοῶ, *ſanguinem fluo.* Petronius coena Trimalchionis fragmento Traguriano: *pones amphoras copioſas, gypſatas, ne effluant vinum.* ubi plura dicemus. Quae ſequuntur poſt Epigrammata in Theodorum & Hadrianum, Claudiani non videntur: quare & a caeteris ſeparanda curavimus. HEINS. *Ut tua perpetuo dolia vina fluant* Parm.

14. *Ne laceres*] *Nec* Voſſ.

XXVIII.

RIMANTI TELUM IRA FACIT. XXVIII.

In jaculum quodcumque gerit, dementia mutat.
Omnibus armatur rabies pro cuſpide ferri.
Cuncta volant, dum dextra ferox in vulnera ſaevit.
Pro telo ingeritur, quidquid ſuggeſſerit ira.

IN PODAGRUM XXIX.

Quae tibi cum pedibus ratio? quid carmina culpas?
Scandere qui neſcis, verſiculos lacerans?
Claudicat hic verſus, haec, inquis, ſyllaba nutat,
Atque nihil prorſus ſtare putas podager.

DE THEODORO ET HADRIANO. XXX.

Mallius indulget ſomno noctesque diesque.
Inſomnis Pharius ſacra, profana, rapit.
Omnibus hoc, Italae gentes, expoſcite votis,
Mallius ut vigilet, dormiat ut Pharius.

AD

XXVIII. *Rimanti telum ira facit*] Haec Virgilius ſatis exprimit Lib. I. Aen. 222.

Jamque faces & ſaxa volant, furor arma miniſtrat.

CLAVER. Sic ſcripti plerique. bene. thema eſt ex VII. Virgilii 507. deſumptum:

——— *quod cuique repertum*
Rimanti, telum ira facit.

HEINS. *de Iracundo* Parm. Junt. Ald. & aliae.

1. *In jaculum*] *ni jaculum* Voſſ. *ferit* Parm. Junt. Iſingr. & aliae.

Gerit, dementia mutat] Haec corrupta. alii codices, *ferit*. Scribendum opinor:

In jaculum quodcumque rei dementia mutat.

pro *quamcumque rem*. deinde diſtingue & ſcribe:

Omnibus armatur rabies; pro cuſpide ferri
Cuncta volant; dum dextra ferox in vulnera ſaevit,
Pro telo ingeritur, quidquid ſuggeſſerit ira.

verſu ultimo *ingeritur* pro *geritur* repoſui, quod meminerim frequenter apud Poëtas occurrere, *telum ingerit.* ut in illo Maronis Lib. IX. 763. *crebras morientibus ingerit haſtas.* & XII. 330. *raptas fugientibus ingerit haſtas.* tum illo Silii Italici: *crebras fugientibus ingerit haſtas.* Statius Theb. IX.

Et nunc ipſe furit, nunc tela natantia raptans
Ingerit. & mox,
Sed premit, & ſaevas miſerantibus ingerit haſtas.

Livius Lib. XXIV. cap. 34. *ut ſui vulnere intacti tela in hoſtem ingererent.* XXVII. 18. *ſaxa miſſilia ingerunt.* Curtius Lib. IV. c. 2. *ut in ſubeuntes ſcaphas tela ingeri poſſent.* & mox, *miſſilia in propugnantes ingerebantur tuto.* HEINS.

2. *armatur*] *armatus* Parm.

3. *In vulnera*] *in vulnere* Wolf. Parm. Junt. Iſingr. Gryph. Raphel.

XXIX. *In Podagrum*] Oiſelianus, *In podagrum, qui carmina culpabat, non ſtare dicebat.* lege, *& non ſtare dicebat.* recte etiam *Podagrum* cod. Rottend. non *Podagricum.* ſic *miles podager* lemma apud Sympoſium in Aenigmatis. vide Salmaſ. ad Hiſt. Aug. HEINS. *In Podagrum, qui carmina non ſtare dicebat* Parm. Junt. *qui carmina ſua n. ſ. d.* Iſingr. Gryph. *In Podagrum* Ald.

1. *Quae tibi*] In hanc rem ſaepe dixit Cujacius: pro captu lectoris habent ſua fata libelli. hic morbus vero, teſte Symmacho, littorali ſiccitate, id eſt arenis calidis, tenuatur. CLAVER.

Quid carmina] *qui* Wolf.

2. *Scandere qui neſcis*] *quos* ſec. Vatic. verſiculos nempe, laceras. & interrogationis notam addit. deinde, *inquis* & *putas*, non *inquit* & *putat*, idem ſecundus Vaticanus. HEINS. *inquit* Voſſ. edd. Parm. Junt. Ald. Iſingr. Colin. Gryph. & ita mox *putat* eaedem.

XXX. Hic vero palinodiam canit poëta; nam antea Panegyrin huic magno & erudito viro elaboravit, jam vero arguit oſcitantiae: quid ni? laudavit nempe cum laudanda faceret, neque adeo foret ſenio gravis, aut veterno: culpat ſe leviter ac facete. neque, opinor, Manlius, ſi haec reſcierit, indigne tulit, quin potius ſubriſerit molliter. nam qui dormit non peccat, ait ille: verum Hadrianus vigilando omnia diripit. vide quae ſupra diximus. ejusmodi vigilantii ac dormitantii fuere olim in ſuprema Curia magni certe nominis ac meriti. CLAVER.

1. *Mallius*] *Manlius* Wolf. edd. Parm. Junt. Ald. Iſingr. & aliae, ut & mox vs. ult.

Ad Aeternalem. XXXI.

Quidquid Caſtalio de gurgite Phoebus anhelat,
Quidquid fatidico mugit cortina receſſu,
Carmina ſunt: ſed verba negant communia Muſae.
Carmina ſola loquor. ſic me meus inplet Apollo.

Ad Maximum, qui mel miſit. XXXII.

Dulcis dona mihi tu mittis, Maxime, ſemper,
Et quidquid mittis, mella putare decet.

De Locuſta. Fragmentum. XXXIII.

Horret apex capitis: medio fera lumina ſurgunt
Vertice. cognatus dorſo dureſcit amictus,
Armavit natura cutem, dumique rubentes
Cuſpidibus parvis multos acuere rubores.

xxxi. In veteri codice ita legitur: *De ſe qui ſemper verſus loqueretur.* verum hic Aeternalis floruit ſub Arcadio & Honorio, fuitque Proconſul Aſiae. neque vero ſoli Poëtae carmina loquuntur; nam Cujacius paene inſcius poſt aegritudinem ſatis moleſtam hunc verſum protulit: *Non mihi magna fuit, ſed miſeranda pati?* quod ipſi forte cum Ulpiano, qui inopinus ita luſit: *Semper in obſcuris quod minimum eſt ſequimur.* Claver. Hoc epigramma partem faciebat ultimam Epigrammatis xxxv. de Portu Smyrnenſi in edd. Parm. & Junt. ſed Ald. Iſingr. & aliae ſejunxerunt, & iſti epigrammati ſubjunxerunt.

2. *Cortina*] *fortuna* Wolf.

3. *Carmina ſunt*] Male vulgo, *Carmina fert.* deinde lego, *& verba negant.* Barthius ex Palatino, *non verba ferunt communia Muſae.* Heins.

4. *Sic me meus inplet*] *Smyrnaeus* Lucenſ. Fors ſit, ut ſcripſerit:

Carmina ſola loquor, Smyrnaeus ut implet Apollo.

Smyrnaeus Apollo, Homerus. Heins.

XXXII. Hoc diſtichon mihi parum ſapit. ſed forte ad Maximum hominem publici ſaporis ſcriptum eſt. Claver. *Semper tu, Maxime, mittis* Oxon. Voſſ. Ald. *credere mella decet* Wolf.

XXXIII. *De Locuſtis*] Alii codices, *De Locuſta.* ſed veterem ſcripturam agnovimus, unde & duos verſus exhibui longe diverſos:

Armavit natura cutem, dumique rubentes
Cuſpidibus pariunt multos ac vere colores.

vide textum & confer cum excuſis. Claver. edit. Junt. *De Eodem*, nempe Hyſtrice, cui ſubjectum hoc Epigramma. *de Bucuſta* Parm. cui & verſus additus

Nectareo muro dulces cinguntur barenae.

1. *Surgunt*] *ſurgit* cod. Barth. pro *capitis* malim *capiti.* Burm.

2. *Dureſcit amictus*] Lego, *ſuccreſcit.* opt. Ambr. *decreſcit*: verſu primo *ſurgit*, non *ſurgunt*, Palatinus. pro *medio fera lumina ſurgunt Vertice*, fors ſcribendum: *medio duo cornua ſurgunt Vertice.* Heins.

3. *Dumique*] Scripti plerique, *dubiisque.* Lucenſ. *dubique.* nonnulli, *dubiisque rubentem.* Heins. *dubiisque* Wolf.

4. *Parvis multis acuere rubores*] *multos* alii. idque rectius. Buslid. *parum multos.* liber Claverii, *pariunt multos ac vere colores.* Lege:

——— *dumique rubentes*
Cuſpidibus pariunt multos ceu vepre dolores.

Barthius conjicit:

——— *dubiisque rubentem*
Cuſpidibus variant, Milto victore, colores.

quod non intelligo, niſi error ſubſit librarii. Huic epigrammati praefigebatur in Vaticano illud De Dulcio:

Nectareo muro dulces cinguntur arenae. Heins.

De Balneis Quintianis. XXXIV.

Fontibus in liquidis paullum requieſce, viator,
Atque tuum rurſus carpe refectus iter.
Lympharum dominum nimium miraberis, hoſpes,
Inter dura viae balnea qui poſuit.

Descriptio Portus Smyrnensis. XXXV.

Urbis conſpectum montana cacumina velant,
Tranquillo praetenta mari. ducentia portum
Cornua pacatas removent Aquilonibus undas.
Hic exarmatum terris cingentibus aequor
Clauditur, & placidam diſcit ſervare quietem.

Est in conspectu longe locus. XXXVI.

Eſt procul ingenti regio ſubmota receſſu,
Inſula, qua reſides fluctus miteſcere cogit,
In longum producta latus; fractasque per undas
Ardua tranquillo curvantur brachia portu.

De Quadriga marmorea. XXXVII.

Quis dedit innumeros uno de marmore vultus?

Sur-

XXXIV.] *De Balneis Quintianis, quae erant in via* Voſſ. *quae in via poſita erant* Ald.

1. *Fontibus*] *Montibus* Wolf.

3. *Lympharum*] *Nympharum d. n. mirabilis* Wolf.

XXXV. Descriptio Portus Saronensis.] In veteri libro ita ſcriptum reperi. ſed in altero, ut in excuſis, *Zaronenſis.* vide Pomponium Melam de hoc portu vel ſinu. Claver. *Smyrnenſis* ſcripſi. inſulſe *portus Zarinenſis* ante legebatur; qui error inde natus, quod *Zmyrna* pro *Smyrna* nonnulli ex antiquis ſcribebant. de quo vide Voſſium Lib. I. cap. 21. Grammaticae. & Munckerum ad Fab. CCCI. Hygini. Ceterum primo verſu opinor eſſe ſcribendum:

Urbis conſpectum montana cacumina celant.

pro quo vulgati:

Urbs in conſpectu montana cacumina velat.

inter montes enim ſita Smyrna. & deinde, *Sic exarmatum*, non *Hic*. Heins. *Urbs in conſpectu eſt m. c. velat* Ald. Forte: *Urbs inconſpecta eſt: montana cacumina celant.* Burm.

XXXVI. *Eſt*] Quaenam ſit illa inſula, neque titulus, neque ipſa delineatio aperte indicat. forte innuit qualis inſula eſſe debeat, ut ſit perfecta. Claver. *Eſt longe ſpatii locus* Moretanus. Lucenſis, *Eſt in conſpectu longo locus*, optime. niſi quod *longe* ſcribendum. Thema rurſus eſt Virgilianum, quale ſupra habuimus, *Rimanti telum ira facit.* exſtat autem hemiſtichion Aeneïdos primo. hujus notae verſus multi legebantur in antiquiſſimo Epigrammatum Latinorum codice, quem apud Virum Cl. Petrum Scriverium vidi. etiam in vulgatis a Scaligero & Pithoeo veterum poëtarum Catalectis ejusmodi nonnulla occurrunt. Ceterum verſus primi ſic videntur conſtituendi:

Eſt procul ingenti regio ſummota receſſu,
Inſula qua reduces fluctus miteſcere cogit,
In longum praeducta latus.

Video & Barthium curis ſecundis id ex parte jam occupaſſe. antea legebatur, *receſſu Inſula, quae.* Heins. *Deſcriptio inſulae* Parm. Ald. *Inſula quae* eaedem.

XXXVII.] Mendoſiſſimum eſt hoc epigramma, quod in primo Vaticano non comparet. illuſtratum non inſcite a Barthio Lib. XIV. Adverſ. cap. 20. qui adeundus. Heins.

1. *Quis*] Si quis pictor haec adeo belle effingeret

Surgit in aurigam currus, paribusque lupatis
Unanimes frenantur equi. quos forma diremit,
Materies cognata tenet, diſcrimine nullo.
Vir redit in currum: ducuntur ab axe jugales:
Ex alio ſe quisque facit. quae tanta poteſtas?
Una ſilex tot membra ligat, ductusque per artem
Mons patiens ferri varios mutatur in artus.

FRAGMENTUM. XXXVIII.

Sordidus ex humeris nodo dependet amictus,
Exercentur equis, & colla comantia pectunt.

DE PAUPERE AMANTE. XXXIX.

Paupertas me ſaeva domat, dirusque Cupido,
Sed toleranda fames, non tolerandus amor.

DE EODEM. XL.

Eſuriens pauper telis incendor Amoris.
Inter utrumque malum diligo pauperiem.

IN SEPULCRUM SPECIOSAE. XLI.

Pulcris ſtare diu Parcarum lege negatur.
Magna repente ruunt: ſumma cadunt ſubito.
Hic formoſa jacet Veneris ſortita figuram,
Egregiumque decus invidiamque tulit.

DE

ret penicillo, aut Statuarius argilla imitaretur, nihil puto viſum iri elegantius. CLAVER.

2. *Surgit in aurigam currus*] Forte, *Vergit*, ut aurigam curru excuſſum deſignet. atque illi currum illapſum. mox, *Vir redit in currum*, pro *Vix*, bene Roſweidus teſte Barthio. confirmant ex ſcriptis nonnulli. HEINS.

3. *Unanimes*] *Unanimi* Voſſ. mox pro *cognata*, *frenata* Voſſ. duo, Wolf. Ald.

6. *Ex alto ſe quisque jacit*] Sic habuit vetus liber. ſed enim excuſi forte non male: *Ex alio ſe quisque facit*, ut videantur illi equi, prout ſpectator accedit aut recedit, vel deflectit, mutata quaſi figura, exoriri. CLAVER. *Ex alto ſe quisque jacit* codex Claverii. HEINS.

7. *Ductusque*] *Ductamque* codex Barthii, qui *doctam* conjiciebat dubitans.

8. *Mons*] *Mens* Wolf. a m. pr. ſed *mons* pro ſaxo, marmore. ut ſupra.

XXXVIII. *Sordidus ex humeris*] *Incipit de lanario* primus Vaticanus. HEINS. *ex* deeſt Parm.

1. *Dirusque*] *durusque* codex Cujacii & Wolf.

XXXIX. Paupertas haec voluntaria fuit in Claudiano, qui forte famae potius, quam fami conſuluit, atque hoc ipſum non dedecet. CLAVER.

XL. 2. *Diligo*] *deligo* Wolf. edit. Ald. & Raphel.

XLI. *In ſepulcrum Speciosae*] *Sepulchrum petioſae* Cod. Barth. *De ſepulchro ſponſae, quae in via poſita erat.* Parm. Junt. *ſpecioſae quae in via poſita erat* Iſingr.

2. *Magna*] Hujus verſiculi artificium argute deprehendit G. Sabinus, poëtarum Germaniae floſculus: neque alienum eſt nimis illud Tibulli:

Sera tamen tacitis poena venit pedibus. CLAVER.

4. *Tulit*] Inde ſequitur, forma fuiſſe eleganti, quae invidenda ſit. alias, *meruit*. nam in veteri

co-

DE BIRRO CASTOREO. XLII.

Nominis umbra manet veteris. nam dicere birrum;
Ni Caſtor niteat, Caſtoreum nequeo.
Sex emptus ſolidis. quid ſit, jam ſcire poteſtis.
Si mihi nulla fides, credite vel pretio.

DE HIPPOPOTAMO. XLIII.

Utraque fecundo nutritur bellua Nilo,
Quaeque vorat morſu, quaeque ſub ore fremit.

QUAE IN MENSA DE SARDONYCHE LAPIDE. XLIV.

Menſa coloratis aquilae ſinuatur in alis,
Quam floris diſtinguit honos. ſimilisque figura
Texitur. inplumem mentitur gemma volatum.

CARMEN PASCHALE. XLV.

Chriſte potens rerum, redeuntis conditor aevi,
Vox ſummi ſenſusque Dei: quem fudit ab alta

Men-

codice, ut etiam notat Cujacius: *Invidiamque tulit*, ita ut decus & invidiam una eademque opera ſortita ſit. ſic etiam virtuti comes invidia. Sequentis vero Epigrammatis hic fuit titulus: *De Balneis Quintianis, quae in via poſita erant*, quae ultima verba male huic Specioſae addita. CLAVER. *invidiamque tulit*, non *invidiam meruit*, Claverianus liber, probante Barthio. Forte:

Egregiumque decus trux Libitina tulit.

etiam Gudianae ſchedae, *invidiamque tulit*. Gloſſae MSS. *Libitina, unde mortui tolluntur.* Quinctilianus Declam. VI. *Inanis domi Libitina plangitur.* de naufrago. Declam. IX. *Sonabant clangore ferali tubae, illatisque Libitinae toris ducebatur funus ante mortem.* HEINS. *invidiam meruit* Parm. Junt. Ald. Iſingr. aliae.

XLII. 1. *Nominis*] Hoc epigramma mihi multum fecit olim negotii, ſed tandem videor mihi percepiſſe. magnam ei ſane lucem attulit vetus liber, neque tamen ideo forte quivis intelliget. Agitur vero de lacerna aut epomide, vel quodam alio integumento vili. CLAVER. *Numinis* & *diſcere* Wolf.

Veteris] *veteres* Parm. Junt. Ald. Iſingr. Gryph.

Byrrbum] Severus in vita B. Martini dixit, *Byrrbum rigentem & fluentem texere lacernam.* Cod. Theod. Lib. XIV. *Servos Byrrbis uti permittimus aut cucullis.* Auſon. *Burrbas, quisquilias, ineptiasque.* hodie vero etiam galeri conſiciuntur non ſolum e pilis cuniculi, ſed etiam e villo caſtoreo, ut vocant, quod eſt majoris pretii, & quavis pluma mollius. ſed vereor ut haec moroſi homines accipiant. CLAVER.

2. *Si Caſtor niteat*] Haec inquinatiſſima ſunt. Lucenſis & excerpta Puteana, *juret*. Aldus, *viret*. novem ſcripti, *vitet*. Bonon. *incret*. duo optimi Ambroſ. *nitet*. Gyrald. cum vulgatis, *niteat*, & *non dicere* pro *nam*. Barthius cum Claverianis libris, *Ni Caſtor niteat*. Scaliger, *Si textura vetat*. Forte, *Si Caſtor vivet*, vel, *vivat*. pro *dicere birrum* in multis veterum, *diſcere*. & *Nomen verba manet* ſecundus Vaticanus. mendoſe. ſed tanti haec non ſunt, in quibus diu haereamus. Videantur tamen quae ad illuſtrationem hujus epigrammatis contulit Barthius pag. 1061. pro *poteſtis* Aldus *poteſtur*. verum aliter noſtri codices. Salmaſius in Additis ad Solinum pag. MCCCXXXIX. ita corrigit:

Nominis umbra manet veteris. nam dicere bibrum
Si Caſtor niteat, Caſtoreum nequeo.

Caſtoreumque queo, ſchedae Gudianae. HEINS. *Sic Caſtor viret* Ald. Colin. & aliae. *jam diſcere birrum Si Caſtor niteat* Parm. Junt. *nitet* Wolff. *quid ſcit iam ſcire poteſtas* Wolf.

XLIII. XLIV. Haec duo Epigrammata ex Vaticano primo & Claverii codice Cujaciano ſunt depromta. in lemmate ſecundi Epigrammatis lege, *Aquila in menſa*, pro *Quae in menſa*. deinde Claver. *ſimilique figura*. HEINS.

XLV. Elegans oratio ad Chriſtum, & quae ſit

vena

Mente Pater, tantique dedit conſortia regni.
Inpia qui noſtrae domuiſti crimina vitae,
Paſſus corporea mundi veſtire figura,
Adfarique palam populos, hominemque fateri:
[Quemque utero incluſum Mariae, mox numine viſo]
Virginei tumuere ſinus, innuptaque mater
Arcano ſtupuit conpleri viſcera partu,
Auctorem paritura ſuum. mortalia corda
Artificem texere poli, mundique repertor
Pars fuit humani generis, latuitque ſub uno
Pectore, qui totum late conplectitur orbem;

Et,

vena Claudiani digniſſima: unde miror G. Fabricium, lumen Germaniae, in libro Poëtarum Chriſtianorum hoc carmen Damaſo Papae tribuere; cujus ſane ſi legiſſet carmina, id non fuiſſet pronuntiaturus. eſt vero Poëtarum munus preces contexere, inque Dei laudibus ſui periculum facere, Davidis exemplo: inde hymni Orphei, & aliorum. inde Horatius:

Diſceret unde preces vatem niſi Muſa dediſſet?

At Auſonius hac in re excelluit, & ſecundum ipſum Claudianus. duo ultimi verſus ſatis indicant, Claudianum orare pro Imperatore: atque ita omnino uſus eſt Auſon. *Rectores terrae placidos:* vide reliqua. Sed ecce tibi exhibemus Damaſi verſiculos, ut cum noſtro Poëta conferas. hi Romae viſuntur inſculpti:

Quid loquar aut ſileam? probibet dolor ipſe fateri,
Hic tumulus lacrymas retinet, cognoſce, parentum
Projectae, fuerat primo quae juncta marito.
Pulcra decore ſuo, ſolo contenta pudore:
Heu dilecta ſatis miſerae genitricis amore.
Accipe, quid multis? thalami poſt foedera prima
Erepta ex oculis Flori genitoris abivit,
Aetheream cupiens coeli conſcendere lucem,
Haec Damaſus praeſtat cunctis ſolatia fletus.
FL. MEROBAUDE ET FL. SATURNIO COSS.

Poſſem & alia ſubjungere, ſed minus concinna judicavi; nam in his Sedulium aut Juvencum potius quam Claudianum refert. CLAVER. Hoc carmen, quamquam elegans, Claudiani eſſe non perſuadeor ut credam. ſed nec Graecum in primo Vaticano, *Incipit de Salvatore.* Sed cum & Claudianus Mamertus ſcripſiſſe carmina dicatur, illius nonnulla noſtro ſunt attributa. Inveni hoc epigramma veterrimo Gloſſario Latino & Saxonico ſubtextum apud M. Zuerium Boxhornium. Nicolaus Serrarius Bonifacianis Epiſtolis attextum in antiquis Viennenſibus & Ingolſtadienſibus repperit membranis, & cum iisdem epiſtolis publicavit. Nonnulli Damaſo adſcribunt. Jacobus Uſſerius Armachanus, vir ſummus, cum Hibernicis veterum epiſtolis in lucem dedit. Ego id, ut haud quaquam Claudiano, ita nec Damaſo dederim. Eſt autem aevi melioris, & inter praecipua & antiquiſſima Chriſtianiſmi monumenta numerandum, ipſo Claudiano vetuſtius. Lactantio vindicari malim. HEINS. *de Salvatore* Parm. & Ald.

1. *Chriſte*] *Ipſe* Mediol.

Conditor aevi] *orbis* primus Vatic. & quinque alii. Gyrald. *anni.* HEINS.

2. *Fudit ab alta*] *fuderat alta* duo Florentini & Palatinus. HEINS. *fundit ab alta* Parm.

3. *Mente*] *Magna* Voſſ.

4. *Inpia tu noſtrae domuiſti*] *qui noſtrae* Gyrald. & ſecundus Vaticanus. & mox *munai* pro *mundum* idem Gyraldinus. Barthius, *Dominum.* pro *crimina vitae* prim. Vatic. *ſecula terrae.* HEINS. *docuiſti* Wolf.

7. *Quemque utero incluſum*] *Quem verbo* Excerpta Putean. Aldus, Lucenſis, & Pomponii Laeti ſchedae. Forte, *Tene utero.* pro *numine viſo*, *lumine* Gyrald. Lucenſis *angele viſo* corrupte, quomodo & Pomponii Laeti excerpta. alii nonnulli *angelo.* A primo Vaticano & quibusdam praeterea hic verſus aberat, quem Barthius quoque cenſet tollendum eſſe. HEINS. Malim, *utero infuſum Mariae.* & *numine vivo.* BURM.

8. *Virginei tumuere*] *timuere* Rapheleng. ut Lucenſis & duo alii. an *micuere?* quale illud apud Naſonem: *Usque metu micuere ſinus.* Oxon. *tenuere*, forte pro *tremuere.* opt. Ambroſ. *intumuere. patuere* Pricaei. HEINS.

9. *Stupuit*] *obſtupuit* edit. Fabric.

10. *Mortalia corda*] *membra* Gyrald. mox pro *texere*, *fudere* Iſingr. & ſex ex noſtris. Oxon. *cepere.* HEINS.

11. *Repertor*] maluerat Heinſius, *redemtor.*

12. *Latuitque ſub imo*] *uno* Aldus & ſcripti. bene. vide notas Lib. II. in Eutrop. 285. quomodo & Delrius ad Senecam, & Barthius curis ſecundis. HEINS.

15. Nec

Et, qui non ſpatiis terrae, non aequoris unda,
Non capitur coelo, parvos confluxit in artus.
Quin & mancipii nomen, nexusque ſubiſti,
Ut nos ſubriperes leto, mortemque fugares
Morte tua: mox aetherias evectus in auras,
Purgata repetis laetum tellure parentem.
Auguſtum foveas, feſtis ut ſaepe diebus
Annua ſinceri celebret jejunia ſacri.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ. LXVI.

Ὦ πυρὸς ἀενάοιο σοφὴν ὠδῖνα φυλάσσων,
Ἐμβεβαὼς κόσμοιο παλινδίνητον ἀνάγκην,
Χριστὲ θεοῤῥήτοιο βίου φυσίζοε πηγὴ,
Πατρὸς ἀσημάντοιο Θεοῦ πρωτόσπορε φωνὴ,
Ὃς μέγα μητρῴων τοκετῶν ἐγκύμονα φόρτον,
Καὶ γόνον αὐτοτέλεστον ἀνυμφεύτων ὑμεναίων,
Στήσας ἀσσυρίης γενεῆς ἑτερόφρονα λύσσαν,
Ὄργια δ' εἰδώλων κενεῶν ψευδώνυμα λύσας,
Αἰθέρος ἀμφιβέβηκας ἐφ' ἑπτάζωνον ὄχημα,

Ἀγγι-

14. *unda*] *undis* Fabric. *ſpatio* Oxon.

15. *Nec capitur*] *Non* duo Florentini. quod efficacius Heins.

16. *Mancipii*] Ita vetus codex, idque avide, ut ita dicam, arripuit Cujacius. in aliis, *ſupplicii.* notum eſt vero illud, *mancipio & nexu*; venditus enim fuit quaſi per aes & libram. Paulus: Μορφὴν δούλου λαβών. Claver. *ſupplicium numen* unus Florent. *ſupplicium nomen* Buslid. *ſupplicium mortis* Pricaeanus. *mancipii nomen* ex veteri libro Claverius. pro *nexusque* forte *noxasque*, ſi τὸ *mancipii* non admittis. pro *ſurriperes* ſcripti plerique *eriperes.* Heins.

19. *Purgata repetens laetum tellure parentem*] *repetis tellure* antiquus liber, & vere, cum habeant reliqui, *te luce*, ut enim hic *purgata tellure*, ſic infra dicet, *purgatis adimis contagia terris.* Claver. *repetis tellure* ex veteri codice Claverius, quod & ex ſuis adnotat Uſſerius, & Raphelengius ſecutus eſt. noſtri codices aliter. unus, *laeta te luce.* mox, *Auguſtos foveas* ex Palatino Barthius, & *celebrent.* Poſt hunc verſum margini in uno Petaviano ſequentia adſcripta legebantur:

EUGLERIUS COMES.

O pater omnipotens, celſi dominator Olympi,
O terrae pelagique ſator, qui ſedibus olim
Miſſus ab aethereis, humano corpore naſci
Non indignatus, caedis cruciatibus atrae
Mortales avidi rapuiſti e faucibus Orci.
Dirige vela precor. curvo diducere rectum,
Denſaque Romulei dignoſcere jura Senatus
Ingenio permitte meo. qua luce reperta
Fas mihi ſit populis reſerata reſolvere jura,
Atque inter nebulas legum dignoſcere cauſas.

Cetera poëmata, ut Laus & Miracula Chriſti, Laus Herculis, & in Sirenas, nullis in membranis, quas inſpexerim, exſtant, nec tanti ſunt, ut cum cura excuti ac examinari debeant. Opinor ea omnia ex Camertis vetuſto codice prodiiſſe. Graeca quae ſequuntur, ex Vaticano Anthologiae Graecae codice ſunt petita. Heins. *reparans* Fabric. *laeta te luce* Ald. *laetum te luce* Parm. Junt. Iſingr. Gryph.

Ἀγγελικαῖς πτερύγεσσιν ἐν ἀῤῥήτοισι θάλασσαν.
Ἵλαθι παγγενέταο Θεοῦ πρεσβήϊον ὄμμα,
Φρουρὲ βίου, σῶτερ μερόπων, αἰῶνος ἀνάσσων.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. XLVII.

Ἀρτιφανὲς, πολιοῦχε, παλαιγενὲς, υἱὲ νεοττὲ,
Αἰὲν πρωεόντε, ὑπέρτατε, ὕςατε, Χριςὲ
Ἀθανάτοιο πατρὸς, καὶ ὁμόχρονε, πάμπαν ὅμοιε.

LAUS CHRISTI. XLVIII.

Proles vera Dei, cunctiſque antiquior annis,
Nunc genitus, qui ſemper eras, luciſque repertor
Ante tuae, matriſque parens: quem miſit ab aſtris
Aequaevus Genitor, verbique in ſemina fuſum
Virgineos habitare ſinus, & corporis arcti
Juſſit inire vias, parvaque in ſede morari:
Quem ſedes non ulla capit: qui lumine primo
Vidiſti quidquid mundo naſcente crearas.
Ipſe opifex, opus ipſe tui, dignatus iniquas
Aetatis ſentire vices, & corporis hujus
Diſſimiles perferre modos, hominemque ſubire,
Ut poſſis monſtrare Deum, ne lubricus error,
Et decepta diu varii ſollertia mundi,
Pectora tam multis ſineret mortalia ſeclis
Auctorem neſcire ſuum. te conſcia partus
Mater, & adtoniti pecudum ſenſere timores.
Te nova ſollicito luſtrantes ſidera viſu
In coelo videre prius, lumenque ſecuti
Invenere Magi. tu noxia pectora ſolvis,
Elapſaſque animas in corpora functa reducis,
Et vitam remeare jubes. tu lege recepti

Mu-

XLVIII. Claudianus profecto in mente habuit illud Ariſtot. Polit. 7. πρῶτον ἡ περὶ θείων ἐπιμέλεια. ſcivitque ex eodem, τοὺς θεοὺς ἰσχυροτέρους εἶναι τοῖς μᾶλλον αὐτοὺς τιμῶσι. nec puto quidquam ſubtilius his verſibus, aut magis pium enunciari poſſe. CLAVER.

3. *Ante tuae*] *Nate* Barthius in Adverſariis. (Lib. 1. cap. 7.) poſſet & legi, *Ante tuam*, lucem ſcilicet. & mox, *vani ſollertia mundi.* HEINS.

4. *Aequaevus*] *Aequaevus genitor verbi, qui* &c. Barth.

9. *Opus ipſe ſui*] *ipſe tui* Scaliger.

15. *Conſcia partus*] *conſcia patris* Barth.

Muneris, ad Manes penetras, mortiſque latebras
Inmortalis adis. naſci tibi nam fuit uni
Principium, finiſque mori: ſed nocte refuſa,
In coelum patremque redis, rurſusque perenni
Ordine purgatis adimis contagia terris.
Tu ſolus, Patriſque comes: tu Spiritus inſons,
Et toties unus, triplicique in nomine ſimplex:
Quid, niſi pro cunctis, aliud? quis credere poſſit,
Te potuiſſe mori, poteras qui reddere vitam?

MIRACULA CHRISTI. XLIX.

Angelus adloquitur Mariam, quo praeſcia verbo
  Concipiat, ſalva virginitate, Deum.
Dant tibi Chaldaei praenuntia munera Reges,
  Myrrham homo, rex aurum, ſuſcipe tura Deus.
Permutat lymphas in vina liquentia Chriſtus:
  Quo primum facto ſe probat eſſe Deum.
Quinque explent panes, piſces duo, millia quinque:
  Et Deus ex parvo plus ſupereſſe jubet.
Editus ex utero coecus nova lumina ſenſit,
  Et ſtupet ignotum ſe meruiſſe diem.
Lazarus e tumulo, Chriſto inclamante, reſurgit,
  Et durae mortis lex reſoluta perit.
Nutantem quatit unda Petrum: cui Chriſtus in alto
  Et dextra greſſus firmat, & ore fidem.
Exſanguis Chriſti contingit femina veſtem.
  Stat cruor in venis: fit medicina fides.
Juſſus poſt multos graditur paralyticus annos,
  Mirandum, lecti portitor ipſe ſui.

IN

22. *Muneris*] *Numinis* malebat Heinſius.

24. *Nocte refuſa*] Lego, *recluſa*, aut etiam, *retuſa*. de quo verbo alibi multis actum. & paulo ante, *naſci tibi nam haud fuit uni Principium*. HEINS. *non fuit* Barth.

27. *Spiritus inſons*] *Spirituum fons* Barthius.

29. *Quid niſi*] Haec eſt antiqua lectio. Excuſi omnes eam ſecuti aliter habent, nempe: *Qui niſi praeſtares*, quod videtur aptius. ſed enim hic auctor, ut alii poëtae, verba ſua intricavit. In Eutropium: *Nihil eſt quod non in pectore magnum Concipit*. CLAVER. Haec corrupta. Scaliger notarat multa deeſſe. Miracula Chriſti in diſticha dividenda contendit Claverius. HEINS. *Quid niſi pro cunctis (aluid quis credere poſſit) Te* Barthius.

XLIX. MIRACULA CHRISTI.] Non dubito, quin haec in totidem diſticha ſeparanda ſint, mihique perſuaſerim libens ea ſingulis miraculis, a pictore expreſſis, ſubjecta fuiſſe, aut ſubjicienda; ſunt vero facilia & pulcra. CLAVER.

3. *Myrrham*] Juvencus:
Aurum, thus, myrrham, regique hominique Deoque. CLAVER.

9. *Editus ex utero*] Forte, *Creditus ex utero caecus*. BURM.

 L. Olim

IN SIRENAS. L.

Dulce malum pelago Siren, volucresque puellae;
Scyllaeos inter fremitus, avidamque Charybdin,
Muſica ſaxa fretis habitabant dulcia monſtra,
Blanda pericla maris; terror quoque gratus in undis.
Delatis licet huc incumberet aura carinis,
Inpleſſentque ſinus venti de puppe ferentes,
Figebat vox una ratem; nec tendere certum
Delectabat iter reditûs, odiumque juvabat:
Nec dolor ullus erat. mortem dabat ipſa voluptas.

L. Olim quidam vitio vertere B. Ambroſio, quod poëticis uſus eſſet exemplis; verum ille ſe ita defendit, ut probet etiam e ſacris litteris Sirenas. Eſaias enim, inquit ille, Sirenes & filias paſſerum dixit. Senior vero Scaliger, Poëmatium hoc leve quidem, ſed non inelegans eſſe declarat. CLAVER.

1. *Siren*] Ita vetus liber. alias, *Sirenae*, inepte. notum eſt illud, *vitanda eſt improba Siren*, *Deſidia.* CLAVER. *Sirenae* Ald. Iſingr. Gryph.

4. *Terror*] *terrorque gratus in undis Delatus* Ald.

6. *Furentes*] Sic in veteri codice. alii, *ferentes.* deinde, *Figebat*, id eſt, ſiſtebat ratem. poſtremo *odium*, non *otium.* repugnat enim lex carminis. plura dicere ſuperſedeo. CLAVER.

7. *Tendere certum iter*] Lege, *coeptum.* HEINS.

8. *Odiumque*] *otiumque* Ald. *ociumque* Iſingr. Gryph.

9. *Dolor*] *color* Ald. marg. Gryph.

ANO-

ANONYMI POËTAE
LAUDES
HERCULIS.

Pieridum columen, cujus Parnaſia magno
Numine templa ſonant, laeto, precor, huc age, Phoebe;
Te conjunge choro: penetralia ſancta ſororum,
Et nova Caſtalios latices per rura petentem
Hippocrenaeum victorem inſiſtere fontem
Me fac. namque tuam non nunc novus advena turbam
Ingredior, lauroſque gerens, & florea ſertis
Tempora vincta tuis, doctorum munera vatum.
Teſtor adhuc veteres: quamvis deſuetus, honores,
Alcides mihi carmen erit, germana Tonantis
Progenies, dignus credi poſt viſcera numen,
Semper ob inmenſos invicti roboris aeſtus.
Nec naſci potuiſſe vacat. nam lucis in ipſis,
Inclyte, principiis, tardo vix editus ortu,
Feciſti de patre fidem. ſed cur mihi lentis
Ludis adhuc, Cyrrhaee, modis, tenerumque reſultans

Lu-

1. *Pierium columen*] Hoc poëmation e vet. MS. multis locis emendamus; ſed in eo legendo parum voluptatis percepimus: non quod nimium diſpliceat; nihil enim gratius nobis contingat, quam ea, quae venam Claudiani ſapiant. verum facile deprehendimus, haec ſeni, vel aegro, vel curis adflicto excidiſſe; nam ex veteri etiam Graeca hiſtoria liquet eum a Theodoſii Magni imperio ad usque Attilam vixiſſe, non ſine miſeria opinor, propter caſum Stiſichonis, unde illa: *Teſtor adhuc veteres, quamvis deſuetus, honores.* In his tamen apparet pulchra aquilae, ſenectus aut equi. CLAVER.

2. *Phoebe*] *laeto* Ald. & pro, *Te conjunge*, *Tecum cuncta choro* Idem, Iſingr. Gryph. *Tecum junge* Claver.

6. *Turbam Ingredior*] *Ingredi turbam* an ſatis ſit Latinum, dubitare poſſis. quid ſi caſtigemus, *rupem Ingredior?* Malim etiam paulo ante *Hippocrenaeo victorem inſiſtere fonte*, vel *fonti*. *Me fas* non *fac*. HEINS. *Hippocrenaeon victorem ſiſtere fontem* Ald. Iſingr. Gryph. *Hippocrenaeo v. ſiſtere fonti Me dignare, tuam* Delr. *Me fameque tuam, nam nunc* Ald. *Me famaque tuam* Iſingr. Gryph. *olim Ingredior Cyrrham* conjecerat Heinſius, ſed delevit.

8. *Tempora vincta tuis*] Puto *ſuis*. Ita Naſo frequenter. ſi ad laurum refers, bis idem dixerit. *lauroque gerens* praeterea malo, & *munere*. HEINS.

10. *Germana*] *Romana* Ald. Iſingr. Gryph. *non vana* Scaliger & Barthius. mox pro *poſt viſcera*, forte *poſt funera* legendum. BURM.

12. *Ob inmenſos*] *in inmenſos* Iſingr. Gryph. *cui ſemper immenſos* Ald. forte, *ſuper*.

Roboris aeſtus] *actus* praetulerim. HEINS.

13. *Nec naſci*] Haec vix intelligo. Forte, *Vix naſci potuiſſe vacat.* vix tempus, quo non ederes virtutis ſpeciem, conceſſiſti parturienti matri, ſed, dum naſceris, jam oſtendiſti te filium Jovis. vide vs. 29. BURM.

16. *Ludis adhuc Cyrrhaea modis*] Puto, *Cyrrhaee*, nam Phoebum alloquitur. HEINS. *Cyrrbate* Aldus. corrupte, pro *Cyrrhaee*.

Re-

Luxuriante leves inpellis pollice chordas?
Pone habitum, quo mollis amas; & frondis amatae
Linque nemus, mollique exutus tempora lauro
Populea mecum carmen luctare ſub umbra.
 Jam grave plus etiam, quam ventris tempora vellent,
Alcmenam tendebat onus. ſed regia Juno
Inpedit, & partus prohibet, naſcique vetabat,
Ut metus ipſe Deum monſtret. nec vivida coeli
Semina mortales norunt ſentire latebras,
Nec poſſunt ſufferre moras. datur inde novercae
Matereis; gravibusque odiis augmenta miniſtrat,
Quod vinci coepiſſe pudet. mox inproba binos
In tua membra jubet, dum naſceris, ire dracones.
Incumbunt celeres illi, ſquamoſaque juſſus
Armat colla furor: nec quamvis maxima tractu
Tardantur ſpiris. ſequitur pars cetera pectus.
Triſtis Tartarea vibratur ſibilus aura.
Morte rubent oculi, trifidisque horrentia linguis
Ora ſonant, nigrumque fremens levat ira venenum.
Quid nunc invictis fraudes innectere fatis,
Coelicolum Regina, juvat? cur objicis angues?
Cur parvo geminos? anne unum poſſe necari
Jam ſtrato Pythone times? licet omnia mundi
Monſtra voces, ipſamque armes ſerpentibus Hydram,
Defendet Natura Deum, patremque probabit,
Quod non vis conſtare, Jovem. jamque inrita taetri
Juſſa parant inplere angues, miſeroque furore

In

Reſultans] vide ad Calpurn. Eclog. I. 29.

18. *Quo mollis amas*] Cum proximo verſu ſequatur *molli lauro*, alterutrum corruptum eſt. Gronovius Diatrib. Statian. cap. L. *miti lauro* reponit. fortaſſis, *ſolitaque lauro*. HEINS. *quo molle canis* Ald.

21. *Quam ventris tempora vellent*] An *ferrent*? conſtrue, ventris grave onus tendebat Alcmenam, plus etiam quam ferrent tempora. HEINS. *Alcmena* Iſingr. Gryph.

23. *Et partus prohibet*] Latinius erit, *partu prohibet*. Deum nempe, quod ſubſequitur. HEINS.

27. *Odiis augmenta miniſtrat*] Malim *alimenta*. ſic in Diſtichis Catonis; *vitiis alimenta miniſtrat*. Mox puto, *Quod vinci ſe poſſe pudet*, vel *potuiſſe*. ſic infra, *Difficilis potuiſſe mori*. HEINS.

29. *Dracones*] Ex Theocrito, ubi *δύω πολυμήχανος Ἥρη Κνυζίαις φ.ίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας*. Sane vidi infantulum, qui in ſole blandum luſitans ſerpentem mihi formidabilem & mirae magnitudinis, nutricula abſente, contrectaret, ac tum minus mirari coepi Herculis audaciam. CLAVER.

31. *tractu Tardantur ſpiris*] *tractu ſpirae*. HEINS. *Tardatam* Ald.

35. *Levat ira venenum*] An *pluit*? HEINS.

36. *Invictis fraudes innectere fatis*] *invitis fatis* ſcribendum. HEINS.

42. *Quod non vis*] *Quod novit* Iſingr. Gryph. *quod nolis* malebat Heinſius. vide ad Ovid. Epiſt. XX. 100.

43. *Miſeroque furore In tua fata tument*] Immo, *verſoque furore In ſua fata*. cum *tua membra* mox ſubſequantur. HEINS. *ſua fata* Ald. Iſingr. & Gryph.

45.

In ſua fata tument. cernit tua membra petentes;
Horreſcitque parens, numenque ignara creaſſe
Mortali pietate timet. Nil, ſancta, ſuperbae
Pellicis inſidias coelo modo freta tremiſcas,
Neve haec monſtra tibi faciant, Alcmena, pavorem.
Sic mater potes eſſe Dei. jam tolle ſerenum
Laeta animum, tantoque libens haec adſpice vultu,
Ut deceat genuiſſe Jovem. depone timorem
Indignum partu, natum quae exemplar habebas.
Cui metuis, nil ipſe timet. nam numine recto
Ridebas tu, Dive, trucesque, animoſque ſuperbos
De genitore tenes, votisque aptiſſimus orbis
Gaudebas tantam jam tum meruiſſe novercam.
Corripis exiguis mox grandia guttura palmis,
Et quamvis teneris, cogens in brachia pondus,
Corripis, inlidens prenſos tellure dracones.
Efferat aetherium, quantum volet, orbis in axem
Latoidas, veroſque probet ſua fabula Divos,
Quod Delo jam ſtare licet: non aequa laborum
Gloria, nec parili ſerpentes ſorte necarunt.
Illi unum ferro: geminos hic inermis, & unus.
His coeptis non ulla parat cunabula partus
Diva tibi. ſed cum totis jam bruma rigeret
Imbribus, & ſolidis haererent flumina lymphis,
Nudum praegelidis durando firmat in undis.
Utque rudis primo tentaſti robore greſſus,
Frondoſae deſerta vagus penetralia ſilvae
Secura jam matre petis, teliſque tremendis
Ludis, & aetherias adducto dejicis arcu

45. *Creaſſe*] *creaſſet* Ald. Iſingr. Gryph. mox, *ſuperbas* & *tremeſcas* Ald.

49. *Sic mater*] *Si mater*. HEINS.

51. *Genuiſſe Jovem*] *Jovi* volebat Heinſius. *depone favorem* Ald.

52. *Natum quae exemplar habebas*] Malim, *natumque exemplar habeto*, & ſic Claverius. HEINS. *natumque exemplar habebat* Ald.

54. *Trucesque*] *truces* Ald.

55. *De genitore tenes*] *tenens* puto, & *lumine recto*. ſcribe,

——— *nam lumine recto*
Ridebas tu, Dive, truces, animoſque ſuperbos
De genitore tenens.

ſic *recta oculorum acies* apud Naſonem VI. Metam. contra, *obliquum* & *transverſum tuens*. HEINS.

58. *Et quamvis teneris cogens in brachia pondus Corripis*] *Corripis* jam praeceſſerat. Puto:

Et quamvis crebris cogunt ſe in brachia nodis,
Porrigis. vel *Projicis.* de nodis ſerpentum dixi ad Naſonem curis ſecundis Epiſt. IX. 86. HEINS. *teneri* Ald. qui & *Corripis impreſſos licuens.*

61. *Latoidas*] *Laeto Idas* Ald.

64. *Hic inermis*] *&* *inermis* Ald.

66. *totis Imbribus*] forte, *motis*. & *Dive*, *tibi*, non *Diva*, quomodo & jam ante. agit de Alcmena, cui Deae nomen haud convenit. potuit ſcripſiſſe auctor hujus carminis, *parcens*, *Dive*, *tibi*. HEINS.

70. *Utque rudis*] *rudes greſſus*. mox malim, *teliſque tremendum Ludis*, quod ſonat mollius. HEINS.

Aut funda violenter aves, noctemque ſub aſtris
Exigis, & puram fractis bibis amnibus undam.
Inmanem interea Nemeae per luſtra leonem
Ipſa Chimaeraea cretum de gente noverca
In tua depaſtis armabat vota juvencis,
Augebatque fero vires, rabiemque juvabat,
Naturam minus eſſe putans. heu quanta virorum
Funera! quam multos ſtravit cum dentibus apros!
Non illum magnae viduatis montibus urbes
Armorum fregere minis, Martique domando
Adſuetas morſu fudit graviore catervas.
Hunc gravis Euryſtheus (nam, te quocumque levares,
Imperium duri voluit ſufferre tyranni,
Sic mundo Fortuna favens) hunc ſternere leto
Imperat. at nullum virtus reticenda per aevum,
Dignaque ſidereos poſt membra intrare receſſus,
Poſſe mori quam vile putat. namque impiger ultro
Vadis, & inmenſae ſcrutatus devia ſilvae,
In nova ſanguineos animaſti vulnera rictus,
Admonita feritate, juba, viſuque cruentus
Excuſſis movet arma toris, dubiumque reſidens
Infremit. invadis trepidum, ſolisque lacertis

Gran-

rudes Ald. *Ludis in aetherias* Iſingr. Gryph. *tremendas ludis aetherias* Ald. & *aerias* Claver.

74. *Puram*] Puto, *crudam*. Heins.

75. *Nemeae*] *Nemea* Ald. Iſingr. Gryph.

80. *Quam multos ſtravit cum dentibus apros*] Inepte. quid ſi legas, *quam multos cumulavit gentis acervos*. vel, *conſtravit meſſibus agros*. *ſternere rura* pari locutione infra denuo occurret. *ſternere humum* poëtis ſaepe. Prudentius libro II. contra Symmach. *jamque ruens Venetos turmis proſtraverat agros*. Heins.

81. *Moenibus*] Indicat populum effuſum extra portas urbium: alias *Montibus*, quod non plane ſpreveris, quia ſylvoſi montes arboribus viduari poëtice dicuntur, apud Horatium: *Et foliis viduantur orni*. Claver. *maenibus* Ald.

Viduatis montibus urbes] Imo *moenibus*. & ſic ex veteri libro Claverius. ſed quem ille vetuſtum codicem in carmine hoc caſtigando advocat frequenter, metuo ne Cujacianas conjecturas pro membranis nobis obtrudat. Heins.

83. *Morſu*] *Morſus* Ald.

84. *Quocumque*] *quo cuncta* Ald.

87. *At nullum*] *tum nullum* Ald.

89. *Putat*] *putas* Ald.

91. *Animaſti*] Alii codices: *Armantem vulnera*. Sed magis eſt ut conferas ab initio ad finem totum hoc opuſculum cum aliis editionibus. nos enim jam alio vocamur. ſcias vero Naſonem de Maleagro aprum aulinante: *Hoſtemque irritat ad iram*. Claver. *armantem vulnera* Ald. Iſingr. Gryph.

92. *Admonita feritate juba*] *Admonitae feritate jubae*. hoc eſt ſtimulatae jubae feritate cruentus, a flagellis ſumta locutione. ſic Virgilio, *equos ſtimulo admonere*. & ad ejus exemplum Columellae libro II. cap. 2. *numquam ſtimulo laceſſat juvencum, quod detrectantem calcitroſumque eum reddit: nonnumquam tamen admoneat flagello*. Heins. *Admonita feritate jubas* Ald.

93. *Excuſſis movet arma toris*] Lucanus Libro II. de tauro:

Nec redit in paſtus, niſi cum cervice recepta
Excuſſi placuere tori. Heins.

ita Sulp. Severus vita Martini cap. 21. *Bovem ſibi excuſſo capite inter inguina cornu injeciſſe*. Heins.

94. *Solisque lacertis*] Opinor *ſolidisque*. Dixi ad Naſonem Met. XV. 230. Heins.

95.

Grandia corripiens eliſo guttura morſu,
Inbellem fractis proſternis faucibus hoſtem.
Tunc & flavicomis radiantia tergora villis,
Ceu ſpolium fuſo victor rapis. emicat omnis
In laudes mox turba tuas, longoque relicta
Currit in arva metu. juvat ire, & libera rura,
Defenſosque videre locos, ſilvamque juvencis
Jam facilem, & nullis reſonantes fletibus agros.
  Maenalium petis inde nemus, fletamque colonis
Arcadiam, & ſteriles raro jam robore ſilvas.
Namque hic inmenſa membrorum mole cruentus
Indomitus regnabat aper, ſoloque tremendus
Corpore lunatis ſundebat dentibus ornos,
Sternebatque ſuos lugentia rura colonos.
Horrebant trifidis nigrantia corpora ſaetis,
Duratosque armos ſcopulis, totosque per artus
Difficilis potuiſſe mori. non ſpicula in illum,
Nodoſumve rapis clavato pondere robur.
Armati viduatur honos: nec vulnera virtus
Extemplo tibi facta timet. jamque adripis ultro
Spumantem, cogisque diem ſufferre tuendo,
Atque ſupinato mirantem lumine vinci
Argolici victor portas ſub tecta tyranni.
  Fama celer toto victorem ſparſerat orbe,

Au-

95. *Eliſo guttura morſu*] Malim *eluſo*. HEINS. ita Ald. Iſing. Gryph.

97. *Tunc &*] *Quin &* Ald.

100. *juvat ire*] *ore* Ald. ex Virg. II. Aen. 27. *juvat ire, & Dorica caſtra, Deſertosque videre locos*. BURM.

101. *Defenſosque videre locos*] *ſocos* opinabar. HEINS.

104. *Steriles raro*] *raro ſteriles* Ald.

105. *cruentus*] praeceſſerat non multo ante. quid ſi, *membrorum mole rigentum*. nam *cruentus*, *indomitus*, *tremendus*, minus apte conjunguntur. HEINS.

106. *Soloque tremendus*] Puto, *ſolidoque tremendus Corpore*. HEINS.

109. *Horrebant trifidis nigrantia corpora ſaetis*] Inepte. Lego *Horrebat rigidis nigrantia corpora ſaetis*, ut cum ſequentibus haec melius cohaereant, uſitato Graeciſmo. vel *hirtis*. ſi *rigentum* ſupra admittimus. etiam *tutosque per artus* praeter haec fortaſſis ſcribendum. tum malim *nigrantia tergora*. HEINS. *Horrebant rigidis* Ald.

112. *Clavato pondere robur*] Sic ſcribendum cum Pulmanno & And. Schotto. perperam *gravato* legebatur. *gravidato* Claverius. apud Maronem VIII. Aen. 220. de Hercule:

—— *rapit arma manu, nodisque gravatum*
Robur. HEINS.

114. *Nec vulnera virtus Extemplo tibi facta timet*] Forte *Exutae ſibi*. nam nudus devicit aprum. HEINS.

116. *Atque ſupinato*] *ſupinando* Ald. Iſing. Gryph. qui ultimus etiam *numina vinci*.

117. *Argolici*] Severus in vita Martini, ex Statio: *Grandaevumque ſuem mirantibus intulit Argis*: quem verſum ideo ſcholaſticum vocat, quod illo ſaeculo in ſcholis legebatur Papinius: apud quem tamen *clamantibus Argis* reperias. CLAVER.

118. *Fama celer*] pro *celeris*. Mendoſum id tamen, & v. 133. denuo occurrit. HEINS. vid. ad Petron. CXXIII. *volans* Claverius.

Auxiliumque Dei poſcebat Creta cruento
Victa malo: taurus medio nam ſidere Lunae
Progenitus Dictaea Jovis poſſederat arva.
Fulmen ab ore venit, flammisque furentibus ardet
Spiritus, & terram non coeli flamma perurit,
Sed flatus monſtri. * dextro jam Siria ceſſent
Sidera, Solque licet glaciali frigore victus
Abſtruſum mundo claudat jubar, aurea condens
Lumina, & ignifluo ſtupefactus in orbe tepeſcat.
Aeſtus habet Cretam: pereunt ſilvaeque lacusque,
Graminaque, & fontes ſacri: montesque perurit
Flamma ferox. Idam Superis ſpectantibus ignis
Diſſipat, & magno cunabula grata Tonanti
Igne ſuo monſtrum, ſi fas eſt dicere, vincit.
Tandem fama celer Dictaea ad litora magnum
Duxerat Alciden, cum Taurum dira minantem
Excipit, & ſaevum cornu, flammasque vomentem
Corripit, atque artus conſtringens fortibus ulnis
Ignifluos flatus, animamque in pectore clauſit.

* * * * * *
* * *

Deſunt multa.

119. *cruento*] *crudeli* Ald. contra metrum.
124. *Sed flatus monſtri. * dextro*] Locus depoſitus. Fors fuerit, *Sed flatus monſtri taeter.* HEINS.
125. *Sidera*] *ſidere* Ald. Iſing. Gryph. *Sed flatus monſtri tetri: jam Siria ceſſent Sidera* Scalig.
126. *claudat jubar*] *Claudat. juba aurea* Ald. mox *ignifluus*, & *tepeſcet* idem. *victor* etiam Ald. pro *victus*
132. *Igne ſuo*] *ſuum* Raphel.
135. *Excipit*] *Accipit* Ald. Iſing. Gryph.

STE-

STEPHANI CLAVERII
CORONIS MISCELLA
AD
CLAUDIANUM.

CAP. I.

DE CONSTANTINO MAGNO, ET JULIO CONSTANTIO EJUS PATRE.

Dixi, ni fallor, in quadam Annotatione ad Librum II. in Eutropium ea quae mihi videbantur de auſpiciis Conſtantini libere ſatis, neque ἄνευ τῆς παραδοξολογίας. Utinam illuſtrem Eccleſiae hiſtoriam vidiſſem prius, verum quia galeatum ſero poenitet, quid rationes meae poſſint, experiar, easque omnium oculis ſubjiciam, non quod pondere ſuo libratiores putem, ſed ut pateat inſignis illa varietas, quae ſubtiliſſimum quemque morari valeat. Ego quidem Conſtantium Chlorum, ſeu mavis Procerum, quem noſtrae Fidei ſatis aequum fuiſſe volunt, non Auguſti aut Imperatoris nomine exui, ſed ei rem & munus αὐτόματον videor ademiſſe. At magnus Hiſtoriae princeps ei Triennium aſſignat, & ea quae ipſo Imperante acta ſint more ſolenni commemorat in hunc fere modum: Anno Chriſti CCCIV. Diocletiano IX. & Maximiano VIII. Conſſ. vigeſimo anno Imperii Diocletiani nondum penitus exacto XI. Kal. Maii ambo Impp. abdicarunt ſe Imperio. quo facto Conſtantius & Galerius ſunt appellati Auguſti. At Conſtantio Occidentis Imperium moderante non ceſſavit perſecutio, neque ullum ab eo datum eſt pro Chriſtianis reſcriptum, quamobrem accidit ut iisdem ferme diebus Marcellinus Papa ſit decollatus. Quantumlibet vero Conſtantius Imp. Occidentem adminiſtraret: ipſo tamen in Britannia agente Galerius ex animi ſententia omnia regebat, atque cum Maximiani arbitrio omnia Praeſides atque Proconſules agerent, ex illis, qui praeſidebant Campaniae, multos viros ſanctos capite damnavit. Addit quoque ex Actis veterum: Temporibus Diocletiani Imp. Conſulatu Conſtantii Caeſaris VI. (qui ſane fuit anno CCCV.) magnam fuiſſe perſecutionem. Vidiſti vero ſupra Diocletianum ἀπόρφυρον nunc biennio elapſo novo diademate aut ſane trabea refulgentem, quid plura? in Faſtis reperies Anno CCCVII. Maximiani Herculii IX. & Anno CCCVIII. Diocletiani X. Conſulatum. ex quibus magnum elicitur argumentum retentae ab iisdem praerogativae non etiam moleſtiae regiminis, quamquam ad eos de rebus magnis ac dubiis fieret Relatio, ut videatur utrique ſalva fuiſſe exceptio: Si quid eis humanitus contigiſſet. non multo diſſimili ratione advertimus in Gallia rectores provinciae ſi diis placet aut judices ſibi de ſucceſſore bene merenti, ut puta filio aut affini, proſpicere: neque tamen ea re ſunt illi immunes plane, aut capitis ut ita dicam minores. quin potius magis firmo parieti ac munimento videntur inſiſtere. Itaque eleganter ait Auſonius de Valentiniano Seniore qui fratrem ac filium adſciverat: Omnia *ſolus habens atque omnia dilargitus.* unde & vetus Panegyris: *Potes imperium, Maximiane, donare, non potes non habere.* dixerat prius: *Cum maxima largiaris ita penes te ſunt omnia, quaſi ea ſolus obtineas.* & illud: *Maxi-*

miane ſemper Auguſte & Conſtantine oriens Imperator, id eſt, mox future ſeu deſignate: aut deſtinate Imperio. Nullum profecto reſcriptum, ut dixi, nulla conſtitutio, nullum edictum, nulla juſſio, nullum numiſma nobis innotuit quod fidem faciat plenam Conſtantiani Imperii. quamvis enim in antiquis tabulis haec memoretur Inſcriptio: CONSTANTIUS ET MAXIMIANUS INVICTI AUGG. ei tamen ſua non deſit temperies. Itaque in Panegyrico I. ad Maximianum Herculium & Conſtantium ita ſe orator explicat, ut Conſtantini prudentiam laudet, qui a Summo Imperatore Maximiano quam a patre ſuo Auguſti nomen expectare maluerit. ut nimirum eſſet ſecurior. alioqui patris manibus fecit injuriam, qui ſibi relictum ab eo Imperium non adierit. Sed quomodo relictum fuerit, quaeſtionis eſt. ego facile credo poſt ultimum Conſtantii ſpiritum Exercitum ab ipſo relictum fuiſſe inſtar Imperii ſed violenti, ut olim ſaepe. tanti ſane momenti fuit Britannia, ut robur militis exinde educti ad tyrannidem in Occidente, vel teſte Maximo, occupandam ſuffecerit. Quare hic locus Panegyrici ad Conſtantinum Treveris agentem in deliberationem cadit: *Quamquam tu ad Seniores principes* (id eſt Diocl. & Maximianum) *de ſumma Reipublicae quid fieri placeret retuliſſes, praevenerunt tamen ſtudio milites, ſcilicet quod illi Impp. judicio mox probaverunt. Purpuram ſtatim tibi, quum primus copiam tui fecit egreſſus, milites, utilitati publicae maigs quam tuis affectibus ſervientes, injecere lacrymanti. Diceris etiam Imp. Invicte, ardorem te depoſcentis exercitus fugere conatus equum calcaribus incitaſſe.* atque hic vides quantula fuerit in Conſtantino animi moderatio ac boni & aequi ars non affectata. quos ſane virtutis igniculos facile poſtea corrupit ambitio, auctorem enim ſuum ac ſocerum Maximianum nullo ſcrupulo impeditus palam oppreſſit & extinxit. Caeterum in Hiſtoria Miſcella, quam P. Pithaeus V. C. edidit, ubi (praeter Eutropii, Flori, Victoris, Euſebii, Rufini, Oroſii, & aliorum hiſtorias) totam paene Anaſtaſii Bibliothecarii Romani Eccleſiaſticam ex Georgio Theophane aliiſque Graecis ſcriptoribus collectam contineri bona fide pollicetur, haec reperias: *Conſtantius contentus dignitate Auguſti, Italiae atque Africae adminiſtrandae ſolicitudinem recuſavit.* deinde: *Obiit in Britannia Eboraci Principatus anno* XIII. *qui Principatus Caeſaria & Auguſtali dignitate cenſeri debet.* denique in eadem Hiſtoria hic eſt ordo Imperatorum: *Anno ab Urbe condita* CIↃXLII. *Diocletianus Trigeſimus ſeptimus Auguſto Imperator creatur.* ibique nulla mentio Maximiani, qui poſtea adſcitus eſt. ita ut unus vice duorum ſit, atque alter alterum deſignet. deinde ſub initium libri XI. *Anno ab Urbe condita* CIↃ.LXI. *Conſtantio mortuo Conſtantinus ex obſcuriore matrimonio ejus filius in Britannia Trigeſimus octavus ab Auguſto Imperator creatus eſt.* vides ſaltem ut Conſtantium excludit, qui neminem inter Diocletianum & Conſtantinum numerat. & tamen haec a ſcriptore orthodoxo afferimus, ubi nulla ſigla aut notae. Aurelius Victor vir conſularis haec etiam pronunciat: *Huic*, id eſt, Galerio, *Quinquennii Imperium*, *Conſtantio annuum fuit, cum ſane uterque potentiam Caeſarum annos tredecim geſſiſſent.* Atque haec non ut controverſias poſcerem, ſed ut mea cauſa quadamtenus probabilis videretur, enucleavi. neque nos latuit aut eluſit Beroaldi, Funccii, Peuceri, Goltzii, & aliorum iſtius ordinis exacta ſatis perquiſitio. quinimo inſignem illum Hebraicae linguae antiſtitem conſuluimus. hi vero omnes radiis unius Baronii propius admoti qua nota ſint commendabiles, non eſt meum indicare.

CAP. II.

SEd enim de Conſtantio Principe omnium ſua aetate pulcherrimo, fortiſſimo & optimo aliquid praeterea dicendum eſt. Is maternam ducit originem à Divo Claudio Gothico, quem plerique putant Gordiano ſatum, dum adoleſcens à muliere matura inſtitueretur ad uxorem. quod ſatis arguit Porphyrius in carmine daedaleo:

——— *cui Claudius acer*
Magnanimum ſidus dat clarum e numine divo
Imperium.

& illud Rhetoris: *A Divo Claudio manat in te avita cognatio.* Forma fuit adeo praeſtanti & heroica, ut meruerit divina Panegyri non ſemel celebrari. quod mihi magis conſtitit ex antiquo ipſius numiſmate e puteo apud Bituriges eruto, nec vidi unquam quidquam ſpecioſius, ut jam taedeat monſtroſae illius figurae, quam circumferunt Bel-

Belgici libri. ſane ſi vera hic eſſet expreſſa, ut volueram, mirabiles ſui amores excitaſſet, ac liceret conjicere ex tali inſpectione, quid animi, quoſque ſpiritus geſſerit. Inſcriptio haec erat: CONSTANTIUS NOB. CAESAR. altera parte ſculptus erat Hercules, & Ara, in gratiam forte Max. Herculii, cum hoc indice: GENIO POP. ROMANI. Ejus vero victorias teſtatur Gallia, ſenſit Batavia, experta eſt Britannia, clamant Lingones, Vindonis campi & vicina mari Bononia. Civilitas in eo maxima, popularis induſtria & Imperatoribus, qui tunc erant, ſuſpecta liberalitas, indeque nobilis pauperies. Praeterea cum bellorum moles Diocl. & Maximianum urgeret, cuncta quae trans Alpes ſunt ei commiſſa. neque ſolum armis ſed & literis Aeduicae regioni profuit. ut aperte declarat Eumenius in haec verba: *Ego V. P. nihil laudi meae tribuo, ſed Domini noſtri Conſtantii Principis Juventutis incredibilem erga juventutem Galliarum ſuarum ſolicitudinem & indulgentiam mirari ſatis nequeo, qui honorem literarum hac quoque dignatione cumulavit, ut me filio potius meo ad priſtina mea ſtudia molientem ipſum juſſerit diſciplinas artis oratoriae retractare.* Idem commemorat hanc Epiſtolam ſacram Conſtantii, quem & Caeſarem Herculium ſuperius nominat: *Merentur & Galli noſtri ut eorum liberis quorum vita in Auguſtodunenſium oppido ingenuis artibus eruditur, & ipſi adoleſcentes qui hilari conſenſu meum ex Italia revertentis ſuſcepere comitatum, ut eorum indoli conſulere cupiamus. Proinde quod aliud praemium iis quam illud conferre debemus, quod nec dare poteſt nec eripere fortuna? Unde Auditorio huic, quod videtur interitu Praeceptoris orbatum, te vel potiſſimum praeficere debuimus, cujus eloquentiam & gravitatem morum ex Actus noſtri habemus adminiſtratione compertam. Salvo igitur Privilegio dignitatis tuae hortamur ut profeſſionem oratoriam receptes, atque in ſupradicta civitate (quam non ignoras nos ad priſtinam gloriam reformare) ad vitae melioris ſtudium excolas mentes. Nec putes hoc munere ante partis aliquid tuis honoribus derogari, cum honeſta Profeſſio ornet potius omnem, quam deſtruat dignitatem. Denique etiam ſalarium te in ſexcentis millibus nummûm ex Reipublicae viribus conſequi volumus, ut intelligas meritis tuis etiam noſtram conſtare clementiam. Vale, Eumeni Kariſſime nobis.* Quae quidem ex collatione opt. Codicis Jani Gulielmii, ut fertur, expreſſi, ut jam hic nemo niſi amens haereat. nam ex v. cod. Rhenanus lapſu favorabili: *Auguſtoclivienſium* deſcripſerat, quia idem fere tractus litterarum. neque J. Lipſius gemma ſaeculi id neſcivit. At paene oblitus eram dicere hujus noſtri Conſtantii memoriam Spirae in Germania, ubi conſeſſus Imperii, mirum in modum celebrari.

CAP. III.

NOn grave tamen, aut injucundum erit ſcrutari penitius indolem & conſilium hujus principis. Is primo, ut aetas florida & forma elegans ferebat, Helenam hoſpitis filiam eximiae pulchritudinis virginem mediam complexus eſt. cujus rei voluptas etiam recedenti medullitus inhaeſit, adeo ut unica puella cunctarum, ut ait poëta, oblivia fecerit. Et bene habet, nam res conſenſu patris geſta eſt, dum primos ſemidei illius amores forſan miſereſcit & cohortem regiam comitatumque ſplendidiſſimum vel demiratur, vel formidando ſuſpicit. neque enim opinor generoſus ac probus, licet calidus juventa, vim ei attuliſſet, aut ſacra hoſpitii erat violaturus, quamvis auctore Seneca nemo ſe ſtabularii aut cauponis hoſpitem judicet. Sane quantum licet conjicere ex regali purpura ſeu peplo, quod Helenae diſcedens reliquit tanquam nuptiale munus (craſtinum vocant Germani, ſeu matutinum) affectus maritalis ab eo non longe abfuit, neque non ſpes data futuri conjugii. quare (ut verbis Ovidii utar) *Helenen ego crimine ſolvo.* quinetiam haec maris & feminae conjunctio ſpeciem habet matrimonii. unde puella Canace ad ſuum amatorem, qui dixerat: *Illius, de quo mater es, uxor eris.* reſpondet: *Mortua crede mihi, tamen ad tua verba revixi. Et poſitum eſt uteri crimen onusque mei.* Quid plura? Conſtantius cum in ſomnis videre ſibi viſus eſſet praeter rerum naturam ab Occidentali Oceano Orientem φωσφόρον patrem Helenae rogavit ut eam diligentius ſervaret & quod ex ea naſciturum eſſet. qui locus Nicephori belle & aperte explicat vocem illam dubiam & alioſum acceptam in Panegyri, ubi nobiles Britannias illic oriendo feciſſe dicitur Conſtantinus.

fore

fore enim haec innuunt, ut Helenae filius ad Inſulam iſtam appulſus, atque à patre mox in coelum ituro Caeſar nuncupatus, dignitatis ſuae radios primulum in iſta regione exerat, nec alia mente exclamat ille: *O fortunata & nunc omnibus beatior terris Britannia, quae Conſtantinum Caeſarem prima vidiſti.* Ita profecto ſentiebat I. Cujacius, Europae miraculum, licet antea dubitaverit. quapropter magnam animo meo perſenſi voluptatem, cum legerem nuper in ſcriptis Lipſii non aliena, eique laudem judicii propriam & ſolidam quantum in me erat adſcripſi. Sed redeamus ad Conſtantium. Ea fuit principis hujus conſtantia, ut cum ei Maximianus Herculius privignam ſuam in uxorem dediſſet, Helenam tamen retinuerit clanculum, quamvis aperte ſe gereret pro marito Theodorae, ne ſcilicet Imperatori, cui dignitatem & honores debebat, foret inviſus. Itaque, ni fallor, conſilium cepit de ſeceſſu in Inſulam toto orbe penitus diviſam & à ſe liberatam, ubi ſine controverſia & metu, pro eo ac Principem decuit, vitam exigeret. Quid ſi fuit ingratus aut ſe Maximiano Imperatori devinctum non agnoverit? ad hoc facit Panegyris Conſtantino dicta, quae poſtquam Divi Claudii Imp. meminit poſt paulo ſubjungit: *Ab illo generis auctore in te Imperii fortuna deſcendit. Quinimo patrem tuum ipſum vetus illa Imperatoriae domus praerogativa provexit.* ergo Maximianus, qui plurimum ei facere data privigna & magnis dignitatibus credebat, nihil egit, nihil profecit. nam Conſtantius in extremis poſitus Theodorae & communium pignorum oblitus Conſtantinum Helenae filium in memoria habuit: ſexque plus minus praeteriit, ut unum haeredem faceret. qui quidem haeres ex aſſe, ut ita loquar, ubi modeſtiam, de qua ſupra, & pietatem ac differendi Imperii conatum oſtentavit, parvo lapſu temporis ferociam aquilae exeruit magno ſoceri ſui malo & fratrum pernicie, de quibus haec forte Auſonii:

Dum Conſtantini fratres opulenta Tholoſa
Exſilii ſpecie ſepoſitos cohibet.

CAP. IV.

ADdam ſuperioribus quaedam ſcitu non indigna. Primo concubinas multis Impp. fuiſſe uxorum loco. nam, quoad Helenam, D. Ambroſius eam Stabulariam vocare non dubitavit (ut alibi notamus) addiditque Conſtantinum e ſtercore veniſſe ad Regnum. Helenae tamen primas dedit Conſtantius, & ex ea natum legitimis liberis videtur praetuliſſe, quod exemplum ſecutus eſt Conſtantinus, dum Criſpum Caeſarem ex Minervia concubina ſuſceptum Imperio deſtinat. neque tanti putat Fauſtae uxoris, imo ſuam veram progeniem, idque opinor in contemptum Maximiani ſoceri aut in odium memoriae ipſius. Neque adeo jam Valentiniani Senioris factum mirari libet. Is cum haberet uxorem Severam nomine, Gratiani matrem; aliam, nempe Juſtinam, ſuperinduxit. neque tamen D. Ambroſius filium ejus minus pro Imperatore agnovit. dicit vero de ipſo: *Ego te ſuſcepi parvulum. ego Juſtinae maternis traditum manibus amplexus ſum.* Sed enim tunc forte vigebat adhuc lex Valentiniani ſenioris. Haec eſt, ne longius abeam, in Hiſtoria Miſcella ſub his verbis: *Legem publice protulit, ut omnes, qui voluiſſent, impune bina matrimonia ſuſciperent. nam ideo populoſas fore gentes, quia hoc apud eas ſolenne eſt.* Quae cum ita ſint, lex Ulpiani XIII. D. ad legem Juliam de adult. neſcio quo modo ſe inſinuat, ubi haec legimus: *Plane ſive juſta uxor fuit ſive injuſta, accuſationem inſtituere vir poterit: nam & Sextus Caecilius ait: Haec lex ad omnia matrimonia pertinet*, & illud Homericum adfert: Ἦ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων Ἀτρεῖδαι; Achillis autem verba ſunt, quorum haec ſententia: *An ſoli inter tot gentes, quae ſub coelo ſunt, uxores diligunt Atridae?* dein ſubjungit de Briſeide captiva ſeu concubina, ut videatur ei nomen uxoris dare: ὡς καὶ ἐγὼ τὴν Ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. Atque hinc patet differentia inter nuptias & matrimonium, quae quidem obiter dicta eſſe volumus. Scimus enim Amicas & vice conjuges ſaltem delectu ex I. Cujacii ſententia ſeparari. Dabit vero nobis veniam lector bonus, quod auſi ſimus adeo tranſilire lineas. ſed haec nobis tanquam in familiari colloquio ſine arte exciderunt. Sunt & alia forte, in queis deflectimus a quibusdam hiſtoriis, ſed alias excutienda. Sane multa neque vulgaria de virtutibus ac vitiis Conſtantini Magni eram, vel ingratiis Euſebii encomiaſtae, dicturus: niſi gyro meo includi maluiſſem.

CAP.

CAP. V.

QUi in ſole ambulant, etiam ſi aliam ob cauſam ambulent: fieri tamen ut colorentur, ait Cicero. ita ego cum relaxandi animi cauſa quaedam opuſcula perluſtrarem, quia recens erat apud me Claudiani memoria, duplici lucro & voluptate me ſenſim cumulari adverti, de quibus hoc capite agere libuit. Claudianus Lib. II. Proſerpinae. (v. 320.)

Pars aulaea tenent aliis praetexere ramis
Limina, & in thalamis cultas extendere veſtes.

Arnobius: *Cum in thalamum convenitis toga ſternitis lectulos*: Idem de Nuptiis Honorii: *Sidoniasque ſolo proſternite veſtes.* ibidem:

—— alii funalibus ordine ductis
Plurima venturae ſuſpendite lumina nocti,
Hi noſtra nitidos poſtes obducere myrto
Contendant.

Huc fere pertinet locus Juvenalis Satyra XII.

Cuncta nitent, longos erexit janua ramos,
Et matutinis operatur feſta lucernis.

Idem: *omnes violae jactabo colores.* cui reſpondet illud Claudiani de Nupt. Honorii.

Nec miles pluviae flores diſpergere ritu Ceſſat.

Tertullianus in Apologetico. *Cur die laeto non laureis poſtes adumbramus, nec lucernis diem infringimus?* Xiphilinus in Nerone, πᾶσα πόλις ἐκεκόσμητο καὶ φωσὶ καὶ στεφανώμασι. Prudentius: *Et quae fumificas arbor vittata lucernas Suſtinuit, cadit ultrici ſucciſa bipenni*: cui ultimo verſui videtur accinere illud Claudiani, de antiqua Germanorum ſuperſtitione, Panegyri I. (263.) de laudibus Stilichonis:

& robora numinis inſtar
Barbarici noſtrae feriant impune ſecures.

Idem Panegyrii II. (263.) cum diceret de Italia in Deae ſpeciem ornata:

Vitibus intorquens ederas & palmite largo
Vina fluens:

injiciebat mihi ſcrupulum, ſed in carmine illo ſatis eleganti, quod primus edidit P. Pithaeus, haec libens notavi:

Bacche, vitium repertor, plenus adſis vitibus,
Effluas dulcem liquorem comparandum nectari.

Praeterea Claudianus de Bello Gild. (v. 52.) ita fingit Romam loquentem:

Tot mihi pro meritis Libyam Nilumque dedere,
Ut dominam plebem, bellatoremque Senatum
Claſſibus aeſtivis alerent, geminoque viciſſim
Littore diverſi complerent horrea venti.

Tacitus: *Olim ex Italiae regionibus longinquis in provincias commeatus portabant, nec nunc infoecunditate laboratur: ſed Africam potius & Aegyptum exercemus, navibusque & caſibus vita populi R. permiſſa eſt.* At Plinius Junior: *Refudimus Nilo copias ſuas. recepit frumenta quae miſerat, deportatasque meſſes revexit.* Idem. *Nec novis Indictionibus preſſi ad vetera tributa deficiunt.* Certus autem numerus frumenti qui Romae, Alexandriae, & Conſtantinopoli abſumebatur, Canon dicebatur. nec mirum ſi multi appeterent civitatem, quia iis dabatur frumentum, oleum, & caro porcina, unde Praefectus annonae habuit ſub ſe ſuarios, qualis opinor fuit Hoſius comes Eutropii apud Claudianum libro II. (346.) ubi rara quaedam admiſcui.

CAP. VI.

THeodoſii amor tantus fuit in filios, ut iis vel a puero dederit Conſulatum ac paulo poſt Principis Caeſaris & Auguſti honores, quin etiam eos ſibi paulominus aequaverit. Claudianus in IV. Honorii Conſulatu deſcribit optimum illum patrem eodem curru cum filiis vectum per orbem Conſtantini: (v. 203.)

Laetior augurio genitor natisque ſuperbus
Jam paribus duplici fultus conſorte redibat,
Splendebatque pio complexus pignora curru.

Atque huc pertinere videtur locus elegans Senecae: *Rectorem*, inquit, *Romano Inperio filium longa fide approbet, ut ante illum conſortem patris quam ſucceſſorem accipiat.* hic vero notabis quae ſit differentia inter *conſortem* & *ſucceſſorem.* nam qui conſortes adhibet nominis vel operum, ſeu muneris, nihilo ſecius apicem rerum obtinet.

Eodem libro Claudianus pompam Conſulatus pulchre depingit: (565.)

Nunc quoque quos habitus, quantae miracula pompae,
Vidimus, Auſonio quum jam ſuccinctus amictu
Per Ligurum populos ſolito conſpectior ires,
Atque inter niveas alte veherere cohortes.

Deinde in Nuptias ejuſdem Honorii (v.295.) de albato exercitu Stilichonis:

Candidus interea poſitis exercitus armis
Exultat ſocerum juxta.

Hinc facile eſt conjicere Romanos ſive armatae ſive togatae militiae ſectatores die feſto vel in laetitia publica candidiore nota inſignes fuiſſe: Itaque Horatius:

Dierum Feſtos albatus celebrat.

Ovidius:

Veſtibus intactis Tarpejas itur in arces,
Et populus feſto concolor ipſe ſuo eſt.

Vopiſcus in Floriano: *Senatores laetitia elati albati ſedent.* unde viri conſulares ac patricii, qui Honorio Mediolanum intranti adſtitere, creduntur fuiſſe albati, ita enim ſubjungit poëta.

Quidquid in orbe fuit Procerum, quibus auctor honoris
Vel tu, vel genitor. numeroſo conſule Conſul
Cingeris, & ſocios gaudes admittere patres.

Neque diſſidet locus notabilis apud Prudentium, poëtam haud vulgarem:

Exſultare Patres videas, pulcherrima mundi
Lumina, conciliumque ſenum geſtire Catonum
Candidiore toga.

Caeterum galbus Color, qui χλωρὸς vel herbaceus, fuit etiam in deliciis. vide quae diximus in Ruf. Claudiani, ubi *Herbida velamina.*

CAP. VII.

In Eutropium libro I. (309.) ſunt verſus, qui ab interpunctione viſi ſunt mihi laborare. Itaque cum hac in parte liberum ſit, modo non inſcitis, diſtinguendi arbitrium (Manuſcripti enim codices, quo meliores, eo minus vel in vocibus, vel in ſententiis, ac periodis diſtincti) ita repraeſentamus:

Forſitan & dominus praebet miracula lictor
Conſule nobilior, Libertatemque daturus
Quam nunquam meruit ſcandit ſublime tribunal.

Excuſi libri τὸ *Libertatem daturus* referunt ad Lictorem, ego ad Eutropium Conſ. quia enim ille jam dictus eſt dominus, nil neceſſe putavi. Sed enim opinor, iſte *dominus lictor* fuit idem qui ſummus, & proximus Conſuli dicebatur: Graecis ἀρχιῤῥαβδῦχος. Apud Val. Maximum filius Fabii, cum eſſet Conſul, patri venienti obviam proceſſit. dein, ob id irato patre, Lictori proximo, ut ſibi appareret, imperavit. Erant vero Lictores liberi ex lege Triumvirati Antonii, Lepidi, & Octaviani, ut Dio his verbis indicat: μήτε δῦλον ῥαβδῦχειν. Conſul autem lictores totidem habuit quot faſces nempe XII. At ex duodecim lictoribus unus erat Conſuli proximus, aliis quadam praerogativa inſignior. Sed hujus rei quaedam umbra vel effigies in Academia principe a me (ſi fas) deprehenſa eſt in Rectore. Cum enim per urbem purpuratus incedit, Lictores plus minus XII. praeeunt, quorum qui ultimus Generalis dicitur, eſtque Rectori proximus. eorum partes ſunt ſubmovere populum, & quaſi de ſemita dejicere, ac nobili virga fores, ubi opus eſt, pulſare: quod tamen Pompejus Magnus Poſidonii Philoſophiae magiſtri domum intraturus vetuit. Sylla, quia Dictator, XXIV. faſces ante ſe egit. Quin etiam, ſi Tullio credimus, Lictores cum faſcibus Praetorem ante ibant. quod mihi in mentem revocavit Symmachi verſiculum:

Si faſces Praetura tacet, tu reſpice Faſtos.

Juvenis tamen politiſſimus, cujus conjectura placet Lectio Juriſperito inſigni, *Picturam* Praetura antetulit. Sed de Praeturae faſcibus Symmach. Lib. VII. & octavo diſerte agit. Caeterum Praetores varii ſub illa tempora creati ſunt, & quidam eorum editionem populi voluptatibus addicti, celebrabant, unde lex & Valentiniani & Val. XIX. *Satos de Frygiae gregibus equos* XXIV. *ſubjugandos quadrigis, hoc eſt ſimul octo, duobus maximarum editionum Praetoribus dari ſancimus.* Verum ut nihil omittam, quod ad Claudianum ſpectet, hi *Frigiae greges* deſignantur in laudibus Serenae: (v. 191.)

——— delectus equorum,
Quos Phrygiae matres ſacris praeſepibus edunt.

In hoc vero capite & ſuperiore aliquid coloris duximus ab excellenti Lipſio. quamquam is de Claudiano nihil attigerit quod viderim.

CAP. VIII.

Libro II. Raptus (229.) erat verſus in excuſis & manuſcr. aliquot depravatus, *Luminis* pro *Fulminis* inoleverat.

Ni

Ni Juppiter aethere ſummo
Pacificas rubri torſiſſet fulminis alas,
Confeſſus generum.

Quo loci, ut jam dixi, plane Virgilium imitatus eſt:

Audiat haec genitor qui foedera fulmine ſancit.

At alibi magis ad rem:

fulſere ignes & conſcius aether Connubia.

In IV. Honorii Conſulatu (623.) agitur de Odotheo rege *Gotthunnorum*, quam dictionem retinet vetus cod. quem vidi & omnes excuſi, praeter Delrium, qui ubique fere *Grutungos* habet, quod de nihilo non eſſe duxi, cum legerem in Collectione hiſtorica ex Idacio haec aut ſimilia verba: *Theodoſius anno Imperii* VII. *Graotingorum gentem ſuperavit*, qua de re videtur loqui Symmach. Lib. X. Ep. LXI. ubi memorat *caeſorum funera Sarmatarum*. Libro de Bello Getico (442.) eſt locus ſatis reconditus propter fabulam haud vulgarem, quem poſt Delrium auſus eram attingere:

Cretaque, ſi vere narratur fabula, vidit
Minoum rupto puerum prodire ſepulchro.

Deinde (446.)

Dulcia mella necem, vitam dedit horridus anguis.

At nemo hanc Fabulam ſubtilius indicat Ovidio in Ibin (560.) nec piget ipſius elegos apponere.

Potniadum morſus ſubeas, ut Glaucus, equarum,
Inque maris ſalias Glaucus ut alter aquas.
Utque duobus idem dictis modo nomen habenti
Praefocent animae Gnoſia mella viam.

ubi licet notare locutionem ſatis inſolentem, ſed bellulam, nempe: *idem nomen dictis habere*, id eſt, ſimile nomen illis duobus, quos priore diſticho nominavit, Glaucis ſcilicet. vide noſtras Annotationes.

Praeterea ad Praefationem ejuſdem libri, ubi Claudianus de ſua ſtatua loquitur, obſervabis in foro Trajani fuiſſe locum, ubi poëtae ſua opuſcula recitarent, atque etiam antiquiores explicarentur. id nos docuit Fortunatus Lib. 4. & 7.

Vix modo tam nitido ſpecioſa poëmata cultu,
Audit Trajano Roma verenda foro.
Si tibi forte fuit bene notus Homerus Athenis,
Aut Maro Trajano lectus in Urbe foro.

Eodem in foro putavit G. Fabricius, vir magni nominis, erectam fuiſſe Auſonio ſtatuam. idque ex Sidonii verſiculis conjecit. hi vero ſunt:

Plauſores cui fulgidam Quirites,
Et clarus popularitate Princeps,
Trajo ſtatuam foro locarunt.

At Sidonius de poëta Hiſpano loquitur, non de Burdigalenſi.

Lib. II. in Eutropium (341.) haud vulgariter dixit poëta:

Saltandi dociles aurigarumque periti.

ubi notavimus alteram lectionem, quae in ora v. codicis, cui non auſcultandum: nam praeter locum Horatii a nobis adductum hic etiam pro nobis facit, *Exiguaeque togae ſimiles textore Catonem*, id eſt textura. Sic aurigae pro aurigatione. Lipſius tamen *teſquore* non *textore* legendum putat.

CAP. IX.

Libro I. Raptus (95.) mandata Plutonis ad Jovem varie diſtingui video: ac forte ego libris excuſis nimium indulſi, alter vetus Codex I. Cujacii ita praeferebat,

Sic nobis noxia vires
Cum caelo Fortuna tulit? num robur & arma
Perdidimus, ſi rapta dies? an forte jacentes
Ignavoſque putas, quod non Cyclopea tela
Stringimus, aut vano tonitru deducimus auras?

Argumenta vero in tres libros Proſerp. ſcripſere Pierius Aeginenſis. M. Antonius Rubrenus Mediol. & Theophilus Chalcondylas Athenienſis Demetrii F. diſcipuli I. Parrhaſii, ut auguror. ſed ultimus Pinum pro cupreſſu poſuit. Libro II. de laudibus Stilichonis. (302.) Roma dea teſtatur ſe Eutropii Conſulis atque Orientis reguli edicta & conſtitutiones ignoraſſe tanti ducis opera & proviſione,

Quaecumque profana
Pagina de primo veniſſet limite Phoebi,
Ante fretum deleta mihi.

Quae ni fallor utcumque explicat lex Honorii Imp. in haec verba: *Hoſtis publicus Stilicho novum atque inſolitum reperer at, ut littora & portus crebris vallaret excubiis, ne cuiquam ex Oriente ad hanc Imperii partem pateret acceſſus.* ex quibus collige unum & unicum fuiſſe Imperium, concordiae vinculo id

id agente. quod etiam attigimus in Annotationibus.

Verum quando in Stilichonem incidimus, ſcias velim fuiſſe orthodoxae fidei, quod clare pronuntiat ingens Baronius. Ita ut eo extincto Gentiles & Donatiſtae multum gaviſi ſint., & jactaverint latas contra ſe leges non ex voluntate Honorii Aug. ſed opera Stilichonis, quarum auctoritas eſſet brevi peritura, eaque ſpe freti in Catholicos inſurrexerunt, ac multis Epiſcopis vita eſt adempta. quare legem XIX. C. Th. de Paganis gloſſemate abundare ſuſpicor, ubi Eucherius filius Stilichonis homo paganus dicitur, qui aliter à patre fuit educatus: nam paganis indulſiſſe aliquod (quod & fecit Theodoſius Magnus) ut in pace viveretur, non eſt à vero alienum, ſi ſinat Oroſius. Plura alia gloſſemata in eodem C. Th. invenire licet. ut Lib. VI. Die natali meo Conſtantii Aug. quod & in Epiſtola Conſtantii ſenioris apud Eumenium olim deprehendi.

In VI. Honorii Conſ. ſub initium ex vet. codice legendum videtur,

Quam ſua cum pariter trabeis reparatur & urbi Majeſtas.

cum in aliis reperias, *repetatur.* id confirmat vetus & elegans numiſma, quod in horto non procul ab urbe Biturica repertum eſt, ubi haec inſcriptio, DN. GRATIANUS P. F. AVG. & altera facie REPARATIO REIPUB. hoc autem verbo eodem ſignificatu uſus eſt alibi poëta, quod Galli ſuo idiomate belle exprimunt.

CAP. X.

EPigramma (XLII.) de Byrrho & Caſtorio ſatis confidenter ac nove explicavi, ſat ſcio. ſed quid agerem in tanta caligine? volui nimirum quaſi e tenebris ſcintillam excudere. Sane (ſi quid id eſt) Caſtorius quidam Epiſcopus ſubrogatus vixit ſub Honorio, atque hujus meminit alicubi D. Auguſtinus. Eccleſiaſtici autem byrrhos geſtabant, ut videris apud Severum Aquitanum. His addam pro re nata, niſi moleſtum eſt, Epiſcopum ſubrogatum videri eum; qui vicem, vel abſentis, vel aegroti, vel minus idonei ſubit. talis fuit Claudianus junior, quem Epiſcopum Viennenſem credidit Lilius, cum in v. c. doctiſſimi Viri P. Gnoſii (ubi Achilleis Statii cum annotatis, & initio Raptus Proſerpinae) dicatur Epiſcopi Mamerti frater. dubium vero omne amolitur Sidonius in ipſius epitaphio, unde haec delibavi:

Germani decus & dolor Mamerti,
Hoc dat ceſpite membra Claudianus,
Antiſtes fuit ordine in ſecundo,
Fratrem faſce levans Epiſcopali:
Nam de Pontificis tenore ſummi
Ille inſignia ſumſit, hic laborem.

In Praefatione Belli Gild. (II. in Rufin. 12.) verſiculus unus male excuſus aut ab imperito homine interpolatus pulcram invertit hiſtoriam. ibique haeſit Delrius, nec miror. nam in hiſtoria incomparabili haec edita ſunt. Gildonem in Sicilia obtruncatum fuiſſe tradit Claud. his verſibus:

Agnovitque novos abſens Arethuſa triumphos,
Gildonis ſenſit teſte cruore necem.

cum legatur in v. cod. ut notavi: *Et Geticam ſenſit.* quin etiam poëta Lib. I. in Eutropium (410.) de Gildonis fato:

Ille quidem meritas ſolvit, ſcit Tabraca, poenas.

& Lib. I. de laud. Stil. (358.)

Praedonem lembo profugum, ventisque repulſum,
Suſcepit merito fatalis Tabraca portu.

quae quidem urbs non eſt in Sicilia, ſed in Africa. I nunc, & illude iis qui vetera exemplaria fideliter excutiunt.

In libro de Bello Getico (220.) verſus ille una dictione variat in manuſcriptis,

Ipſa etiam diffiſa brevi Trinacria ponto.

Legitur enim in libro Cujacii *Diffuſa.* quod verum puto, neque enim ſe tutam ſatis eſſe putat, quia propter modicum fretum continens dicitur Italiae, effugium vero ab incurſione militum fuit olim inſula aliqua aut ſtatio ejusmodi. talia ſplendidiſſimae urbis Venetorum incunabula, cum Attila deſaeviret in terra Italia. vide Cl. in R. aut Eut. aut de Bell. Got.

CAP. XI.

LIbro I. in Eutropium, (v. 118.) Eunuchus ille dicitur ſimilis hirundini Brumali hoc verſu,

Arboris immoritur trunco brumalis hirundo.

quae quidem etſi magna cura explicavi, tamen

men libet addere V. Martialis Epigramma, unde liquido conſtet eſſe & hibernas & vernas hirundines:

Hibernos peterent ſolito cum more receſſus
Attides, in nidis una remanſit avis:
Deprendere nefas ad tempora verna reverſae,
Et profugam volucres diripuere ſuae.

Libro II. de laud. Stil. verſu primo, ita ex manuſcripto legendum videtur:

Hactenus armatae laudes. nunc qualibus Orbem.

cum in excuſis *Urbem* reperias. nam id ſequentia evincunt, ait enim:

At Stilicho non divitias, aurique relictum
Pondus, ſed geminos axes. tantumque reſervat
Depoſitum teneris quantum ſol igneus ambit.

In laudibus Herculis (v. 120.) dicitur Taurus *medio lunae ſidere editus*, neſcio an huc etiam reſpiciat illud Euſtathii Ἐντετράδι φρονῦντες, quarta luna nati. & illud Martialis.

An magis Herculeo, Germanice, miſit ab aſtro,
Hanc tibi vel frater, vel pater ipſe feram.

vide & Servium in illud: *Nil jam ex teſtibus ullis Debentem.*

In Conſ. III. Honorii (147.) Theodoſius ait Stilichonem ſibi fuiſſe in omnibus bellis ſocium, atque id amplificat:

Odryſium pariter Getico foedavimus Hebrum
Sanguine.

in omnibus excuſis & aliquot manu exaratis *Othryſium* fere pro *Odryſio* notavi. Sane Mars neſcio cur dicatur a monte Theſſaliae, cum colatur potius in Thracia quae & *Odryſe* Ὀδρυσή. Idem lapſus vel in optimis exemplaribus Martialis. verum Libro II. in Rufinum (425.) legitur ſine menda:

Da caput Othryſiis, truncam mereantur Achivi.

quia propter lanienam & ſtragem Theſſalonicae editam conſilio Rufini, caput ipſius urbi offenſae debebatur.

CAP. XII.

IN IV. Conſ. Honorii, (330.) in veteri codice quae ſequitur dictio ita erat expreſſa, ut vix de ea ſtatuerim:

— protectaque portas
Teſtudo feriat.

Dixiſſes ſcriptum eſſe *Projecta*. quod interpretari licet de Teſtudine ſeu machina bellica, quae in portam hoſtilem emiſſa ſit, in eamque irruat. Sic Senecae dicuntur *in Venerem projecti*, qui in furias ignemque ruunt. quin etiam *Projectus* eſt aliquando extenſio & ſeu προβολή. Cicero de Orat. dixit: *Brachium projectum quaſi quoddam telum.* Sed quia teſtudo depingitur crudo corio aut alia materia contecta, atque modo caput exſerat, modo ſubducat, τὸ *Projecta*, quod fere in omnibus excuſis, meruit recipi. vide & Notit. Libro III. Raptus (368.) erat etiam diverſa lectio, cujus non habui rationem, ſed eam, nequid ignores, hic juvat apponere:

Qualis peſtiferas animarum ad crimina taxos
Torva Megaera ruit.

quaſi dicat Megaeram in Acherontea ſilva taxos evertere ſeu incidere, ad puniendas aut luſtrandas ſontes & crimine pollutas animas. atque hunc locum forte clarat Statius:

Necdum illum trunca luſtraverat obvia taxo
Eumenis.

Apud Claud. etiam Stilicho *ſilvas umbone ruebat.* & Horat. (I. od. 35. 13.) *Injurioſo ne pede proruas Stantem columnam.* Sed enim vulgaris lectio ſatis plana eſt. Caeterum doctus Parrhaſius in hunc Lib. III. praefatur ſe lucubrationes ſuas in caetera Claudiani poëmata emiſſurum. In IV. Hon. Conſulatum, poëta refert Leges veteres ſub juvene Principe emendatas. Gallus quidam temporibus Caroli Magni ex Idacio ſcribit Theodoſium Magnum Anno Imperii ſui undecimo Romam cum filio Honorio ingreſſum leges Romanorum integra emendatione edidiſſe. ne vero haec intelligas de noſtro C. Theodoſiano, quia Theodoſius Junior ejus nepos has partes ſibi vendicavit. deinde Anianus ex praeceptione Alarici Regis Tholoſae. Caeterum Auguſtus Caeſar monuit olim Senatum, ne leges fixas refigeret, pejorem enim eſſe novationem bonam, quam vel deteriora antiquorum inſtituta.

Lib. I. in Rufinum, (357.) doctus Delrius haec ita accipit contra vulgi opinionem:

— tacitique ſepultos
Suſpirant gemitus.

ut dicat ſepultos gemitus ſuſpirare, cui adſidet vet. Panegyris: *Nobis incluſo gemitu maerentibus.*

CAP. XIII.

LIb. I. de laudibus Stil. (288.) Poëta loquitur de induſtria & proviſione Fl. Stilichonis, eumque nautae perito comparat, qui:

Exiguo clavi flexu declinat aquarum
Verbera, nunc recta, nunc obliquante carina.

quae videntur deſumpta e Panegyri ad Conſtantium Caeſarem, quae falſo tribuitur Maximiano. agitur enim de expeditione maritima Britanniam verſus. *Ita ut ejus exercitus die pluvio vela faceret, ac ventum, quia directus non erat, captaret obliquum.* ad quem locum etiam nonnihil pertinere videtur illud Ammiani de draconibus (quorum meminit poëta in Rufin. II. & in VI. Hon. Conſulatum) *Dracones*, inquit, *haſtarum ſummitatibus gemmatis illigati, hiatu vaſto perflatiles, & ideo velut ira perciti ſibilantes, caudarumque volumina obliquantes in ventum.* quae lectio ex I. Cujacii ingenio provenit. eam ſane monitu ipſius in ora mei codicis notavi, ac facile credo quid certius eſſe quam conjecturam. Item ex Am. verbis: *hiatu vaſto perflatiles* eſt qui libenter legat apud Claud. *quid fiſſa draconum Ora velint?* ſed &, *Fixa*, vetuſta marmora comprobant, & quae depinxit Lipſius.

Libro de Bello Gildoniaco (274.) pulchre Claudianus attingit hiſtoriam:

——— ductosque Camillus
Trans murum pueros obſeſſae reddidit urbi.

Magiſter ludi (ait Val. Max.) *nobiliſſimos pueros velut ambulandi gratia eductos in caſtra Romanorum perduxerat. At de ea re Senatus cenſuit ut pueri vinctum Magiſtrum virgis caedentes in patriam remitterentur.* ô quam circumſpectius egit poëta, qui in omnibus decorum ſervat: quis enim admittat facile ſanctum Senatum ita decreviſſe, aut factum hujusmodi probet? contra illud Juvenalis:

Dii majorum umbris tenuem & ſine pondere terram,
Qui praeceptorem ſancti voluere parentis
Eſſe loco.

Sane id contra bonos mores ac honeſtatem, imo contra artem aequi & boni. atque in his rebus divini muſarum alumni quibusdam hiſtoricis palmam praeripiunt. niſi eadem ratione magiſtrum ac diſcipulum ſenatus punire voluerit, ut proditionis correos: hoc enim caſu qui agit, patitur.

Libro de Bello Getico (274.) dixit figura ſumpta a remigibus,

Nunc inſtare manu, nunc toto pectore niti
Communi pro luce decet.

In duobus manuſcr. varia lectio: in hoc enim, *Pectore*, in altero, *Robore*: ſed malim *Pectore*, nam Silius:

Et ſimul adductis percuſſa ad pectora tonſis.

Lib. I. in Rufinum quaedam antea notavimus in ullum locum: (v. 237.)

——— proh ſaevior enſe
Parcendi rabies, conceſſaque vita dolori.

Verum huc etiam pertinere videntur quaedam in C. Th. de bonis proſcriptorum. *ii enim Nuditatem lugent, & gladio acerbiorem ſtilum patiuntur.*

CAP. XIV.

IN Epigrammate (XIX.) de Perdicca, quaedam videntur ſubobſcura, quibus ſi aliqua lux per me affulſit, non eſt tanta, ut non etiam haec Ovidii aliquid proficiant; de Cupidine autem loquitur:

Namque pharetratus dum dat puer oſcula matri,
Inſcius extanti diſtrinxit arundine pectus.

In Epigr. de Perdicca oblitus ſum Policaſtes filiae Neſtoris. Sub initium IV. Conſ. Honorii (v. 39.) poëtice dixit ac μετωνυμικῶς:

Arx incenſa Jubae.

qui locus aliter à Delrio accipitur: Firmumque Gildonis fratrem intelligit. & vero Claudianus aut Mauritaniam, aut Africam denotat a Theodoſio Comite debellatam; aut Cirtam, ſeu mavis Cirtham; ita enim P. Mela: *Urbium, quas habet Mauritania, maximae ſunt Cirta procul mari nunc Sitianorum colonia quondam Regum domus Jubae & Syphacis.* vide reliqua.

In poëmatio de laudibus Nili (v. 20.) eſt dictio, quae mihi ſaepius injecit ſcrupulum. conſului enim, puto, omnes Geographos, neque hilum profeci. Ortelius, de quo plura ſperabam, quia in his rebus λαμπυρίζει, nihil novi adfert. hi vero ſunt verſus Claudiani:

Hunc

Hunc bibit effrenis Garamas, domitorque ferarum
Cyrrheus, qui vaſta colit ſub rupibus antra.
Qui ramos ebeni, qui dentes vellit eburnos.

Plantini editiones habent *Cyrtaeus* a Cirtha urbe, opinor, de qua ſupra. Ex v. cod. Cujacii legendum putabam *Cyreneus* tribus ſyllabis. praeferebat enim *Cirenus.* Sane in Cyrenaico tractu ſunt Garamantes, de quibus poëta. Sed & Scoppa legi vult, *Candeus*, quod non placet ullo modo. Quis vero ille populus, *qui vaſta colit ſub rupibus antra?* Trogloditae nimirum, dicti ἀπὸ τῶν τρώγλων a ſpecubus, ſunt enim populi Aethiopiae ſub Aegyptio in ſinum Arabiae & mare rubrum vergentes: hi ſpecus excavant, hac illis domus. vide Plinium.

Lib. II. in laudes Stilichonis (272.) eſt verſus elegans ac ſubtilis quem tibi edo.

Ocyor excuſſo per nubila ſidere tendit.

Sunt autem ἀπόῤῥοιαι, ſeu fluxus ignis aetherii, ut ait Servius: unde in Panegyri Manlii: *Quae flamma per auras Excutiat rutilos tractus.* Aratus: Καὶ διὰ νύκτα μέλαιναν ὅτ' ἀστέρες ἀΐσσωσι ταρφέα. quae plenius explicat Maro in Georgicis (Lib. I. 365.)

Saepe etiam ſtellas vento impendente videbis
Praecipites caelo labi, noctiſque per umbras
Flammarum longos a caelo albeſcere tractus.

In IV. Conſ. Honorii: (599.) *quis miſcuit ignes Sidonii rubrique maris*, id eſt gemmas, ut a nobis jam notatum eſt; verum adde illud Martialis:

Geminatum Scitbicis ut luceat ignibus aurum.

Scythas Smaragdos eleganter dixit Sidon.

CAP. XV.

IN IV. Conſ. Honorii (402.) vetus codex hunc verſum ita exhibet.

Perfidiam damnas? MetI ſatiabere poenis.

Itaque ſtatim conjeci primam ſyllabam in nomine iſto produci, quod mihi confirmavit Servius in VIII. Aen. (642.) ubi.

Haud procul inde citae Metium in diverſa quadrigae.

Nomen, inquit, *mutilavit metri cauſa.* & vero omnes, quos habuit Pierius, codices (habuit autem omnium vetuſtiſſimos) *Metum* praeferunt. Sed magis eſt ut ſit ſynaereſis, ut *Ferrei* & *Aureis* apud Virg. neque enim dubito, quin *Metius* verum ſit. at in genitivo commode magis verſum ingreditur. ſic in antiquis in *HonorI* ac *TheodosI* reperias. ita etiam apud Claudianum licet reponere *MetI*, ac *MecI.* neque id latuit Sidonium, cujus verſus eſt citra exceptionem aut dubium: *Occuluit refugi nutantia federa MetI.*

Libro de Bello Getico, (437.) antiquus liber habuit,

vivusque redit color urbibus aegris.

At in excuſis, quos viderim, *Calor* ſeſe offert. ego alterum elegi, quia venuſtius. *vivus* autem *color* eſt roſeus ſeu purpureus, ſeu inter candorem & ruborem, vel pulcra temperie miſtus. unde *purpurei olores* dicuntur Horat. cujus rationem reddit Servius. Eleganter vero flos Umbriae Propertius: (Lib. III. 23. 7.)

Et color eſt toties roſeo collatus Eoo,
Cum tibi quaeſitus candor in ore foret.

In ejusdem libri Praefationem citavi Inſcript. veterem, ubi pro *Attamen* repone *Adtamen*, ut diſerte monet G. Fabricius, qui viderat. Is etiam pro Κλαυδιανὸν, Κλαυδιανοῦ habet. ſeu magis credo Pierio. In Inſcr. Stilichonis *Adque* non *Atque.*

Lib. I. Proſerp. ſub initium (v. 8.) videtur loqui de Phaebo, ut jam aſſerui:

— claram diſpergere culmina lucem
Adventum teſtata Dei.

Atque huc videtur reſpicere locus Propertii loquentis de templo Apollinis ſeu Phoebi, (Lib. II, El. 23. 11.)

Auro Solis erat ſupra faſtigia currus. ad quae non dubito quin alluſerit poëta noſter, in re multis retro ſaeculis praeſumpta, exemplo Virgilii, qui toties alludit ad morem Romanorum vel ſui aevi ubi agit de Trojanis & Rutulis. ſcitum eſt vero quid ſit apud Gellium de Velinis portubus.

Item in Proſerp. (Lib. III. 105.) vet. codex habuit. *Si tu nota Ceres*, non *Sancta.* ſic Virg. *Nota major.* & *Hic poſtquam Iliacas veſtes notumque cubile Inſpexit.* ut Libro III. Proſ. (163.) Ceres: *Ceu natum praeſtat gremio, caſtumque cubile, Deſertoſque thoros, & ſicubi ſederat olim Perlegit.*

CAP. XVI.

LIbro II. in Eutropium (451.) verſus hic ſatis eſt difficilis, mea quidem ſententia:

Contexit varius penetrans Calcedona nidor.

Quae lectio in quibusdam variat, nam & *Con-*

Conteritur legi in quodam libro. ſed Cujacianum exemplar habuit,

Contexti varius penetrat Calcedona nidor.

Quid ſi tranſpoſita litera, ut ſit *Contexit* pro *Contexti* librarii lapſu. ego vero *Contextim* legendum augurabar. quae vox ſi Latina eſt, ut eſt, niſi me animus fallit, non video cur rejiciatur. Sed enim vulgaris lectio idem ſignare videtur. Itaque non invitus retineo.

In Panegyri Manlii (149.) eſt locus ſatis reconditus ſed notabilis:

Scilicet illa tui patriam praecepta Platonis
Erexere magis, quam qui reſponſa ſecutus
Obruit Eoas claſſes, urbesque carinis
Vexit, & arſuras Medo ſubduxit Athenas.

Tangit Graecam hiſtoriam. Themiſtocles nempe oraculo obediens civibus Athenienſium ſuaſit, ut relicta urbe, muris ligneis ſaluti ſuae conſulerent, id eſt navali pugna periclitarentur: ideoque *urbem carinis Vexit*, ut eſt in v. cod. atqui in alio manu exarato legimus *Texit*, ſed alterum praevalet: ut mihi perſuaſit vir elegans & clari judicii J. Turnerius. *Urbem* igitur *vehere*, cives vehere eſt. eadem figura dixit Ovidius ex Virgilio:

Cum Trojam Aeneas Italos portaret in agros,
Eſt dea ſacriferas paene ſecuta rates.

Vide quaeſo Plutarchum in vita ducis illius magnanimi, ſed patriae deſertoris.

Lib. II. in Ruf. (38.) *Delmatiae* in v. c. non *Dalmatiae*: quod mihi placuit, cum ſcirem antiquos Lucani codices ita praeferre, & Graecis id obſervatum. Sed enim vet. inſcriptio habet *Delmaticum.*

Libro I. in Eutropium (250.) legitur in v. c. *Flos Syriae ſervit ſpoliis*, quod non eſt contemptibile. At Delrius. ni fallor indicavit in manuſcr. ſuo legi *ſervit*, cujus etiam habenda eſt ratio.

Libro III. in laud. Stilich. (78.) haec ita in excuſis omnibus:

— *Sed quod jucundior eſſet,*
Lucis honoratae fructus.

Nos veterem librum ſecuti ſumus, & tamen expende, ſi libet.

In Manlii Conſ. (231.) hunc verſum ita repreſentat v. codex:

Abductoque hominum cumulent aeraria ſenſu.

Graecis profecto ἀργύριον ψυχή. Ovid. *Viſcera noſtra tuae dilaniantur opes.* alias: *Addicto cenſu*, ſatis proprie.

CAP. XVII.

IN Conſulatu Honorii VI. (347.) Poëta noſter ſui nobilis judicii ac moderationis ſcintillam acute exerit, ſtat enim medius inter gentilem & Chriſtianam, ut ita loquar, hiſtoriam; in his videlicet, ubi de M. Aur. Antonini caeleſti victoria (quae contigit anno ſalutis CLXXVI.) contra Quados init rationem.

Tunc contenta polo, mortalis neſcia teli
Pugna fuit. Chaldaea mago ſeu carmina ritu
Armavere deos: ſeu, quod reor, omne Tonantis
Obſequium Marci mores potuere mereri.

Hic vir ſummae doctrinae zelo pietatis accenſus hac utitur apoſtrophe ad hunc auctorem: Prorſus & tu, &, quem ſecutus videris, Coccejus Dio falſi convincimini. ego vero nihil contra Claudianum in meis Annot. pronuntiare auſus ſum, neque putavi quid tale ipſum mereri, quia potius credit deum bono principi in rebus anguſtis venire ſuppetias. quod Conſtantius ac Theodoſius magni Impp. experti ſunt. ſed enim orthodoxi noſtri pleniore ore haec unico Dei filio vero Deo adſcribebant, gentiles autem, quia Chriſtum vel ſponte, vel fortuitu neſciebant, ea quidem Deo caeli & terrae conditori & arbitro, aut ſuperis vel imis deorum ferebant accepta. Exemplo erunt Dio & Xiphilinus. Ex iis quaedam, ut ſinet memoria, indicabo. Ethnicus auctor, ſed illuſtris, ait Romanos milites Solis ardore ac ſiti prope exanimes repenti imbre fuiſſe relevatos dei beneficio. dein ſubjungit hoc Arnuphi cuidam magici ritus peritiſſimo ex vulgi ſententia tribui. cum vero propinquaret hoſtilis exercitus, vehemens grando, & fulmina obviam ac deſtinato ſeſe immiſerunt, & quae juvit pluvia Romanos, olei inſtar fuit uſtulatis. Simile quid etiam in Africa Anno XLIII. contigiſſe tradit hiſtoria. quin etiam Lib. LX. multa ediſſerit de pluvia quae incantationibus elicitur. Praeterea legionem Fulminatricem, quam ab eventu aſſerui, pluribus annis ante Marci hujus Imperium fuiſſe notant inſcriptiones aliquot. quid plura? in Columna Antonini, quam Sixtus V. PP. magna impenſa erexit, hujus miraculi monimen-

mentum apparet; nempe Jupiter pluvius alis decoratus, promiſſa barba, extenſis brachiis, ſub quibus fulgurum caducorum ſpecies. hinc milites Romani integri pluvium excipiunt favorabilem, inde Quadi ceu igne flagrantes equis fulgere tactis decidui. quae tibi ſatis demonſtrant ſchema paganicum. At enim auctor Epitomes pulcre famae mendacium explodit, eaque omnia Chriſtianorum precibus eveniſſe commemorat. atque in hanc rem, opinor, Tertullianus dicit: *Quando non geniculationibus & jejunationibus noſtris ſiccitates ſunt depulſae?* Idem, *ſi litterae Marci Aurelii graviſſimi Imp. requirantur, quibus illam Germanicam ſitim, Chriſtianorum forte militum precationibus impetrato imbri diſcuſſam, conteſtatur.* ubi autem haec Epiſtola inveniatur, docet Delrius: eam ſane ſtudio veritatis excitus tibi ederem, ſi libellus hic ſineret. Scias vero haec plenius tractari in admiranda magni illius Baronii Hiſtoria, neque enim niſi cutem hujus capituli nobis adſumimus.

CAP. XVIII.

TAmen ab Hiſtoria delenifica invitus diſcedo. juvatque haud vulgaria detegere de magico ritu & ſuperſtitione ludicra, quam nec Claudianus neque alius quiſquam frugi approbaverit. ut ſupra attigimus. Cedrenus itaque auctor Graecus tradit à Libanio Sophiſta (ſi diis placet) & Jamblicho, galli gallinacei divinationem fuiſſe inſtitutam. Scripſerant nimirum in pulvere litteras Graecorum XXIV. at ſingulis ut granum frumenti impoſitum eſt, gallus ſeu pullus emiſſus grana litterarum Θ. Ε. Ο. Δ. abſtulit. ac deſignationem Imperatoris poſt Valentem futuri ambiguam reliquit: unde multi Theodoſii, Theodori, ac Theodoti ſibi vita erepta exheredes fuere: inter quos Theodoſius Comes, qui, ut tacite queritur Pacatus coram ejus filio, tali augurio Imperator eſſe debuerat. Ad hanc rem etiam nonnihil pertinere videtur locus Ammiani Lib. XXIX. (cap. 2.) *Viſus*, inquit, *adoleſcens in balneis admovere marmori manus utriusque digitos alternatim, & pectori, ſeptemque vocales litteras numeraſſe; ad ſtomachi remedium prodeſſe id arbitratus, at in judicium tractus percuſſus eſt gladio poſt tormenta:* quaſi haec in Principis forent exitium. ejuſmodi ſane amuletum inſcius repraeſentat Elias Vinetus, vir alioqui probus & nobilis induſtriae, ex veteri ſepulcro & cadavere, quod ante LX. annos prope Inculiſmam repertum eſt. Erat lamina precioſa circa regionem cordis, ubi ſeptem vocales Graecae ita ſuas ſedes undiquaque variabant.

α	ε	η	ι	ο	υ	ω
ω	υ	ο	ι	η	ε	α
ε	η	ι	ο	υ	ω	α
υ	ο	ι	η	ε	α	ω
η	ι	ο	υ	ω	α	ε
ο	ι	η	ε	α	ω	υ
ι	ο	υ	ω	α	ε	η

Ex quibus minimo jam negotio colligas hacc homini ſuperſtitioſo fuiſſe ad ſtomachi dolorem ſeu ad palpitationem remedium. at enim * quidam non dubitavit hoc rarum & nobile, quamvis haud magna in re, monimentum inter ſuppoſititia referre. quod ſane non fecit conſilio aut auſpiciis magni illius, qui vadimonium quodvis potius deſereret, ſat ſcio, quam Vincti ſui cauſam, bona fide ac rei veritate ſubnixam. Dicunt tamen ab homine tanto illuſtrari Alamanniam, quod facile evincit ejus Lampas ſplendide accenſa, & Martialis, cui locis plus quingentis, ut ajunt, fecit medicinam, quam ignorabat forte Junius archiater. verum, ut ad rem redeam, Q. Serenus, vir in arte ſua haud futilis, hemitritacum depelli ait, ſi

Inſcribis chartae, quod dicitur Abracadabra,
Ut magis atque magis deſint elementa figuris.

Abracadabra
Abracadabr
Abracadab
Abracad
Abraca
Abrac
Abra
Abr
Ab
A

Praeterea idem vir erudite ſimplex, & ubi opus eſt ſubtilis, febri quartanae mox graſſaturae

* Gruterus. vid. ad Valeſ. Lib. 1. Emend. cap. 2.

curae ita medicari praecipit:

Maeoniae Iliados quartum ſuppone timenti.

Quin etiam, quotidiana Triticeum metuit granum, ſi credere dignum eſt, quod fuerit repertum ſub pane fracto. aut ſi oſſa in ſeptis domorum inventa appenderis. ſunt infinita alia apud optimos auctores.

Neque Baſilidis impii ſectatores, ut pulcre notavit rex hominum Baronius, ab hac labe immunes fuere. Is vero ſeptem elementis concepit ſummae Virtutis nomen, ex qua dii reliqui dimanarent, numero trecenti ſexaginta quinque, quibus evidens ſummi omnium deorum Ἀβρασαξ nomen conpoſitum eſt. nempe ut explicant Irenaeus, Tertullianus, & Auguſtinus, viri ſancti, α & β unum & duo, ρ & α centum & unum, σ & α ducenta & unum, ξ ſexaginta indicat. Idem pianus fingebat 365. membra in homine, & unicuique virtutem adſignabat. Nuper autem e ruderibus gemma amethyſtina Romae eruta eſt, quam habuit Fulvius Urſinus. In ea ſculptus viſitur adoleſcens graecis characteribus ſatis belle inſignitus. ejus vertici bacillus haeret, in pectore umbilico tenus haec inſcripta elementa decem lineis ordinata: nec femori utroque, aut brachiis, aut cruribus ſua deeſt inſcriptio. altera manus clypeum, altera bidentem gerit, in quo hae litterae, ſed quadratae φυγηθαρασξλωαμουλαχ ἀβρασαξθουθ. poſtica effigies leonem ac tauri caput exhibet, quod ad Deum Mithram referri haud obſcuris indiciis mihi perſuaderem, niſi haec ſigna ad genituram ejus, qui geſtabat, referret tantus hiſtoricus. vide Claudiani Epigr. in Curetium, & Librum I. in Rufinum de gente Chaldea & ſignis ſagacibus.

CAP. XIX.

Mihi vero ſilentium eram indicturus, cum notarum aliquot denuo in memoriam venit. quibus haec vere Miſcella augeantur: id enim agunt obnixe typographi, a quibus meo magno malo me abeſſe reor. neque enim una me conficient plaga, ut ſpero, dum nimis feſtina opera ſe mihi probare ſatagunt.

Libro II. Raptus (331.) dixit poëta:

—— Se ſponte relaxat
Squalor, & aeternam patitur rareſcere noctem.

ubi quidam *clareſcere.* ſed Ammianus Lib. XXVI. (cap. 3.) ita loquitur: *Apronianus opera curabat enixa, ut veneficos, qui tunc rareſcebant, indicatis conſciis morte mulctaret.*

Eodem Lib. II. (15.) vulgati libri ita praeferunt hunc verſum,

Illi multifidos crinis ſinuatur in orbes.

quod ſane agnoſcit alter cod. e Bibl. Cujacii. neque abſonum credo, quamvis ſibilus aurem attingat, nam Ovidius auctor purae latinitatis cecinit de capillis dominae, (I. Am. 14. 25.)

Quam ſe praebuerant ferro patienter & igni,
Ut fieret torto nexilis orbe ſinus.

In carmine ad Hadrianum P. F. P. (Epiſt. I. 17.) hic verſus quibusdam fuit ſuſpectus, varieque legitur in manuſcriptis:

Darium famuli manibus doluiſſe peremptum.

At Ovidius in Ibin (v. 317.) etiam produxit hoc modo:

Utque necatorum Darei fraude ſecundi,
Sic tua ſuccendens devoret ora cinis.

tres quippe Darei vel Darii fuere apud Perſas. hunc vero ſecundum Germaniae hiſtoricus eundem facit cum Aſſuero, cui Eſter laudatiſſima placuit.

Lib. I. (274.) Eutropium belle increpat Claudianus in hunc modum,

Tu potes alterius ſtudiis haerere Minervae:
Tu telas non tela pati.

quibus videtur imitatus Ovidium, qui e contra ad Achillem, (Lib. I. Art. 691.)

Quid facis Aeacide? non ſunt tua munera lanae,
Tu titulos alia Palladis arte pete.

Quid plura? certe, niſi temperarem, digitis haec penna per aequor papirium ad faſtidium usque legentis volitaret, adeo multa vel in memoria, vel in ſcriptis habeo, quae ad hujus poëtae lucem pertineant.

MART.

MART. ANTONII DELRII
AD RELIQUA CLAUDIANI OPERA
CONJECTURAE ALIQUOT.

(Laud. Ser. v. 67.) *Laude virorum Cenſeri contenta fuit.*] num hoc eſt propter virorum laudem in precio haberi? ſic ſane: quae locutio perelegans, & Juriſconſultis maxime familiaris eſt. Papinianus *privatorum cautiones legum auctoritate non cenſeri* dixit l. ultima D. de ſuis & legitimis. Ulpianus ſcripſit, *aliquo privilegio maternam originem cenſeri*. Lib. 1. D. ad municipalem. idem Lib. 1. de Juſtitia & Jure, *videmus*; inquit, *etenim cetera quoque animalia iſtius juris peritia cenſeri.*

(ibid. v. 78.) *Ceraunia.*] an Sidonius de Cerauniis in Majoriani Panegyrico loquitur? verſus hi ſunt, (Carm. V. 49.)

— naves Hiſpania defert
Fluminis, (*forte* Fulminis *ſcribendum*) *& lapidem*; *ſcopulos jaculabile fulgur*
Fucat, *& accenſum ſilicem fecunda maritat*
Ira Deum: quotiens caelum ſe commovet illic,
Plus tibi terra valet.

(ibid. v. 169.) *ferroque ſecutam*] judico legendum; *ſeroque*, vel, *fermeque*.

(v. 221.) *Non illo nitidus nunquam*] conjectura ductus *unquam* repoſui.

(Laud. Herc. v. 5.) *Hippocrenaeum*, &c.] cum hic locus mendoſus foret: cenſui emendandum; *Hippocrenaeo victorem ſiſtere fonti Me dignare*: *tuam non*, &c.

(ibid. v. 10.) *Romana Tonantis progenies*] quid ſi legamus *germana Tonantis progenies*?

(v. 18.) *Quo mollis amas*] malim, *quem*.

(v. 45.) *ignara creaſſet*. ſubſtituo, *creaſſe*.

(v. 72.) *Ludis in aethereas*] pro *in* ſcribe *&*.

(Epith. Pallad. & Celer. v. 23.) *celebrata per omnes*] videtur efflagitare ſententia, ut *Serena per omnes*, legatur.

(ibid. v. 69.) *Hic ſplendor juvenum*] ſi de ſponſo loquitur, lego, *juvenis*.

(v. 124.) *Citherea virum*,] quae ſequuntur, efficiunt, ut ambigam num auctor potius *nurum* ſcripſerit.

(Epiſt. ad Hadrian. v. 20.) *Conditor hic patriae*] hic verſus injicit in mentem ſuſpicari, hunc Hadrianum, quemadmodum & Claudianus fuit, Alexandrinum exſtitiſſe, atque in eundem ſcriptum Epigramma (XXX.) cujus initium eſt, *Manlius indulget ſomno*, &c.

(Idyll. I. de Phoenice v. 24.) *Sed pater eſt prolesque ſui.*] ultimae vocis loco pono, *ſibi*.

(ibid. v. 59.) *Stellis coeleſtibus.*] radios Solis intelligit. quare ſcribo, *telis coeleſtibus*.

(Idyll. VI. 47.) *Calcaturque*] plerique libri, *Calcatumque*. fortaſſis ſcribendum: *Calcantumque*.

(Gigant. v. ult.) *En iterum convulſa feror*] ſic legitur in vet. excuſis: in junioribus tamen libris a ſciolo quopiam verſus perficiendi gratia adjectum eſt; *ſuccurre roganti*. Caeterum quae vulgo ſubjunguntur pia Chriſtianaque carmina, quia Damaſi, non Claudiani ſunt, a me rejiciuntur.

(Epiſt. II. ad Seren. v. 2.) *Tertia feſtus Hymen*] crediderim emendandum, *Thracia*.

(Epigr. X. 8) *Et lapis eſt merito quod fluit & lapis eſt*] quid hoc ſibi velit, neque ego ſcio, neque quiſquam, opinor, alius rite intelliget. eſt enim mendoſum. conjicio ſic à Claudiano ſcriptum, *Eſtque latex merito quod fluit, & lapis eſt.*

THOMAE DEMPSTERI,

SCOTI,

DIGESTIO HISTORICA OPERUM

CLAUDIANI.

AUſpicium ſcribendi a libris de *Raptu Proſerpinae* duxiſſe poëtam vel ex Praefatione liquet, nam per inventa navigia, timidas primum navigationes, mox audaces & provectos in altum mare excurſus, gradum ſignificat humili aliqua, certe poëtica materia, ad favores *Auguſti* ſibi ſternendum, in cujus encomia *Hippocrene* tota eſſet exhaurienda. & plane ſimili eſt uſus translatione Ovidius, *famae pelagus ſilere curre ſuo.*

Neque dubium de ſecundo loco: nam ex Chron. Marcellini apertum eſt Conſulatum iniſſe *Olibrium & Probinum* Fratres, 17. *Theodoſii* anno: qui illi in humanis ultimus fuit. idque ob operam imperio a Probo patre fideliter navatam in bello *Eugeniano.* Claudian. (Paneg. Prob. & Olybr. 74.)

Belliger Auguſtus trepidas laxaverat Alpes,
Roma Probo cupiens dignas perſolvere grates,
&c.

Erant hi orti Patre *Sexto Petronio Probo*, matre *Falconia Proba.* paternum genus ab *Anicio.* Prudent. Lib. I. in Symmach. (553.)

Fertur enim ante alios generoſus Anicius urbis
Illuſtraſſe caput, quo ſe Roma inclyta jactat,
Quin & Olybriaci generiſque & nominis haeres.

quod ſtemma clariſſimum fuiſſe palam eſt: diſerte Claud. (Paneg. Prob. & Olybr. v. 13.)

—— *quemcunque requires*
Hac de ſtirpe virum, certum eſt de Conſule naſci.

D. Hieron. Ep. 8. *Nunc mihi clara Olybriorum & Proborum repetenda ſunt nomina, & illuſtris Anicii ſanguinis genus, in quo aut nullus eſt aut rarus, qui non meruerit Conſulatum.* Adde Epitaphium vetus,

Sublimes quisquis tumuli miraberis arces,
Dices quantus erat qui Probus hic ſitus eſt.
Conſulibus proavis, ſocerisque, & Conſule major,
Et fama emenſus quidquid in orbe hominum eſt.

Pater quidem hic fuit Conſul cum *Gratiano* Aug. quem *Summatum omnium maximum* vocat Marcell. Lib. XXVIII. Ad quem viſendum ob probitatem, ſapientes etiam, vel ex Perſide, conveniebant. D. Paulin. in Ambroſio. Matrem autem, Auguſtin. Hieron. Chryſoſt. aliique patres, non minus ob pietatem, quam eruditionem commendant. *Olybrius* ergo hic Coſ. filius iſtorum praefecturam geſſit urbanam, Anno 6. *Valentiniani & Valentis. Valentiano* puero, & *Aurelio Victore* Coſſ. ut patet ex leg. I. de fructib. & lit. expens. C. Theod. leg. VI. de fid. teſt. Cod. eod. ad eum variae ſunt *Symmachi* Epiſtolae Lib. V.

Cui tertius debeatur locus, non eſt promptum. ſi tamen principium rerum geſtarum, non finem ſpectes, dubio procul liber de *Bello Gildonico* debet ſequi. Gildo enim vivo adhuc *Theodoſio* defecit, dum, illo adornante apparatum expeditionis *Eugenianae*, adeſſe renuit. Sed de eo pauca ſubtexam. Anno ultimo *Theodoſii*, *Eugenius* Gallorum rex Alpes occuparat in Italiam trajecturus. Claud. (III. & IV. Conſ. Hon. Lib. I. de Laud. Stil. & Paneg. Prob. & Olybr.) qui annus *Honorio* aetatis 10. nomen *Caeſaris* dedit. Sozomen. Lib. VII cap. 24. Claud. (III. Conſ. Hon.) Itaque Theodoſius, cum barbari inſediſſent impervia Alpium juga, *ſigno crucis praelato* (Theodoret.

doret. Lib. v. cap. 24.) *ſolemnibus votis Deo praemiſſis* (Ruffin. Lib. II. cap. 33.) *Gallum ſubito terrore oppreſſum fudit*, *Argobaſtemque ad voluntariam mortem compulit*. Zozim. Lib. v. Hunc Claud. loco citato (v. 102.) *inventorem ſcelerum* vocat. ideſt, caput factionis. Sed ad Gildonem redeo. Nubeles, Mauritaniae rex potens, tres filios ſuſtulit, *Firmum*, *Gildonem*, & *Maſcezium*, ſeu *Maſcezelem*, aut *Maſcerelem*. *Firmus* Libyam octennio toto vexavit, cui *Gildo* ſucceſſit, quadriennio ſuperandus. ſic intellige Claud. (Bel. Gild. v. 153.) *jam Solis habenae Biſſenas torquent hyemes, cer vicibus ex quo Haeret triſte jugum.* quod non poteſt de ſolo *Gildone* capi, quem domitum conſtat quarto Honorii Anno, Ammian. Lib. XXIX. ut & *Optatum Gildonianum Donatiſtarum Epiſcopum.* ſub quo *decennalem Africae gemitum* deplorat D. Auguſt. contra lit. Petil. Lib. I. cap. 24. atqui vivo *Theodoſio* magiſter militiae Africanae creatus fuit, ob inſignem operam Rom. navatam, etiam contra fratrem *Firmum*, tanto in partes odio, ut boni civis famam petens affectum ſanguinis contemſerit. quod accidit Theodoſio 3. Conſ. ex leg. IX. ad leg. Jul. de adult. C. Theod. Quando ergo ſuas res agere eum cepiſſe, exiſtimabimus? Bello Eugeniano, quando cum auxiliis adeſſe noluit. diſerte Claud. (VI. Conſ. Honor. 109.)

— auxiliis ad proxima bella negatis,
Abjurata palam Libyae poſſederat arva.

Tyrannide Gildonis, ne frumentum in urbem conveheretur, effectum. Claud. (Bel. Gild. v. 17.) *feſſa* (Roma) *negatis frugibus.* contra id lege Symmach. Lib. IV. Epiſt. 4. ubi non omiſerim SCto copias commiſſas Maſcezeli, cujus liberos *Gildo* inhumana barbarie ſuſtulerat. Oroſ. Lib. VII. cap. 36. precibus ergo D. Ambroſii (Diacon. Lib. XIII.) victus eſt *Gildo* ducens exercitum 70. M. a. 5. M. ad *Ardalionem* flumen inter *Metrideram*, & *Tuebaſtam* civitates: ut merito noſter exclamet (IV. Conſ. Hon. 99.)

—— hinc ſaecula diſcant
Indomitum nihil eſſe pio, tutumve nocenti.

Sed ille, ne veniret vivus in fratris manus, laqueo cervici injecto, vitam finiit. quo modo ergo *Stiliconi* data gloria victoriae, cum nec adfuerit quidem? quia bellum ejus auſpiciis geſtum. praeter Claud. Inſcriptio: *Fl. Stiliconi. V. C. Magiſtro. peditumque. Comiti. domeſticorum. Tribuno. praetoriano. &. ab. ineunte. aetate. per. gradus. clariſſimos. militiae. ad. columen ſempiternae gloriae evecto. progenero. D. Theodoſii. comiti. D. Theodoſii. Auguſti. in. omnibus. bellis. atque. victoriis. &. ab. eo. ad. adfinitatem. regiam. cooptato. itemque. Socero. D.N. Honorii. Auguſti. Africa. conſiliis. ejus. & proviſione. liberata. ex. S. C.* bona Gildonis, ſatellitumque fiſco addicta. leg. VII. 9. de metat. C. Theod. leg. XVI. 19. de bonor. proſcript. C. eod. nullum ſane dubium eſt, quin hic liber praecedat libros in Eutropium. Claud. (Lib. I. in Eutrop. 399.)

Gildonis taceo magna cum laude receptam
Perfidiam.

& (Praefat. Lib. II. in Eutrop. 70.)

Gildonis nuper qui tenuere fugam.

poſterior etiam eſt liber de bello Getico, ut ex praefatione ejusdem liquet, dum ſtatuam ſibi poſitam, Libya recepta, gloriatur, nec immerito.

Quarto locus debetur Libris in *Rufinum*. nam hic in imperium conſpiraſſe Anno 3. Honorii compertus eſt. de quo nonnihil repetam. fuit non *Celta*, ut voluit Sozim. Lib. IV. ſed *Aquitanus*, natus *Eſyſae*, vel *Eluſae*. Claud. (Lib. I. in Rufin. 137.) atque inter *Aquitaniae gentes*, *Eluſates* numerat Plin. Lib. IV. cap. 19. & aperte Claudiano ſuffragatur Sulpicius Severus Hiſt. Lib. II. Magiſter fuit hic Officiorum, vivo *Theodoſio*, & Praefectura Praetoriana ornatus. ex leg. 26. haeret. C. Theod. leg. 13. de paganis. C. eod. Coſ. ordinarius etiam cum *Arcadio* 4. Coſ. quem pater in expeditionem *Eugenianam* proficiſcens illi commendavit. ultima tamen voluntate *Stilico* ei praelatus & forte id impulit *Suidam*, ut parem huic cum *Stilicone* fuiſſe potentiam dicat. ut ut eſt, non parum potuit apud *Arcadium*, cui filiam deſpondere ſtudebat, quo gradum ſibi ad imperium occupandum ſterneret. Claud. (Lib. II. in Rufin. 382.)

Increpat Auguſtum, ſcandat ſublime tribunal,
Participem ſceptri, ſocium declaret honoris:

& feciſſet niſi aſtu *Eutropii Eunuchi Arcadius* duxiſſet *Liciniam Eudoxiam*, *Promoti* (qui Coſ. fuerat cum *Timaſio*) neptem, quam nonnulli *Gratiani*, alii *Bautonis*, perperam, ut puto, filiam prodiderunt. Niceph. Lib. XIII.

XIII. cap. 4. ſed ſpe ſua *Rufinus* dejectus, ad proditionem animum convertit, & *Antiochum* fidum ſibi, Graeciae praeſidem impoſuit, Thermopylarum anguſtiis *Geruntium*, ut *Alarico* regi introitus pateret: & ne Aſiaticae res, turbata Graecia, ſecurae ſtarent, accivit collectam barbariae ferociam, ideſt *Hunnos*, in cladem imperii. Sozomen. Lib. VIII. cap. I. Claudian. (Lib. I. in Rufin. 321.)

Hunnorum laturus opem, quos afforé bello
Norat, & invisis mox ſe conjungere caſtris.

(Lib. II. 270.)

—— qui nos aut turpibus Hunnis,
Aut implacatis famulos praeſtabit Alanis.

(Lib. I. de Laud. Stilic. 110.)

Nec vaga te Hunnorum feritas.

ſic enim lege, non ut prius, *nec vaga Hunnorum feritas.* neque enim ſic leges metri conſtant, nec *Chunnorum*, cum nusquam ea gens legatur. Nec ſatis, vocati etiam *Gothi* in excidium Graeciae, ut lacerum imperii corpus tot malis diſtractum facilius frangeretur: tunc *Arcadia* tota vaſtata, & celebres virtute antiqua urbes, *Corinthus*, *Sparta*, *Athenae*, (quicquid Sozim. impudentia Ethnica de Pallade armata ſit commentus) obſeſſae, expugnatae, incenſae, noſter (Lib. II. in Rufin. 185.) Stiliconis exercitu inſtructo,

Si tunc his animis acies collata fuiſſet,
Prodita non tantas vidiſſet Graecia clades,
Starent Arcadiae, ſtarent Lacedemonis arces.
&c.

ut non irrita ſit querela noſtri (eod. Lib. v. 52.)

Quod tantis Romana manus contexuit annis,
Proditor unus iners anguſto tempore vertit.

His malis ut occurreret *Stilico*, cum utroque exercitu in Orientis auxilium feſtinavit. Claud. (eod. Lib. v. 161.) At *Rufini* artibus ab *Arcadio* metu perculſo, inhibitus, orientales copias *Gainae* tradere juſſus eſt. Claud. (ibid. v. 193.) Reverſo ergo in Italiam *Stilicone*, cum omnia ſibi tuta cenſeret *Rufinus*, Cal. Decemb. *Olibrio & Probino Coſſ.* Anno Honorii I. a toto exercitu, infinitis vulneribus confectus, tot ſcelerum paenas pependit. Marcellin. Chron. Socrat. Lib. VI. cap. I. ſed omnium cultiſſime Claud. (Lib II. in Rufin. 410.) *Hi vultus avidos*, &c. quin & probra cadaveri illata, *caput pilo Conſtantinopolim geſtatum, manus dextra abſciſſa, ſtipem mendicare coacta oſtiatim, in dedecus inſatiabilis avaritiae.* ut loquitur D. Hieron. Ep. III. ad *Heliodorum*, & *Claudianus* ibidem proſequitur.

In Annum 2. *Honorii* incidit ejusdem Conſulatus 3. cum *Arcadio* 4. Conſule. Paulin. in *Ambroſio*, nam duos primos Conſulatus patre vivo geſſit: priorem quidem infans nondum biennis. noſter (IV. Conſ. Hon. 156.) *Donaturque tibi, qui te produxerat, annus.* Atque ideo Panegyris de 3. *Honorii* Conſulatu debet ſuccedere.

Annus, qui Imperii Honorio 4. fuit, Conſulatu ejusdem 4. ſignatur, collega *Eutyciano*, quare hic inſerenda eſt Panegyris de 4. Honorii Conſulatu, qua Eugenianum bellum & *Gildonicum* celebrantur.

Sequitur Epithalamium Honorii Aug. & Mariae Stiliconis filiae. nam conſenſus eſt omnium ſcriptorum in eo concors, hoc anno nuptias celebratas, contractas quidem vivo Theodoſio. noſter (Epithal. Honor. & Mar. 302.) *En promiſſa tibi Stilico jam vota peregit.* & Honorius ipſe haec apud eundem (29.) *Sed quae ſponſa mihi pridem, patrisque relicta Mandatis.* Certe non ante 4. Honorii Conſulatum contigiſſe idem innuit (IV. Conſ. Hon. ſub fin.)

O mihi ſi liceat thalamis intendere carmen
Connubiale tuis.

At eodem pene tempore *Honorium* duxiſſe uxorem & ſuperatum *Gildonem* videri poteſt, ex Claud. (Lib. I. de Laud. Stil. 6.)

Sumeret ut pariter princeps nomenque mariti,
Victorisque decus.

videtur tamen mihi hoc Epithalamium prius compoſitum, quam libri in Gildonem, Rufinum, aut Eutropium. nulla enim in hoc carmine mentio eſt Africae pacatae, quod non omiſiſſet, cum de Stilicone diceret (Epith. Hon. & Mar. v. 118.)

Scis Mariam, patremque ducem, qui cuſpide Gallos,
Italiamque fovet.

ſed liberum eſto judicium.

Annum Honorii 5. aperuere *Manlius Theodorus*, & *Flavius Eutropius Eunuchus* Coſſ. ideo pulcherrimum illud carmen de Conſulatu *Manlii Theodori* locum ſuum hic habeat. quem ut facundum, eruditum, Philoſophiaeque ſacris operatum, celebrat noſter

ſter (Conſ. Mall. 64. & ſeqq.) nec minus per alios Magiſtratuum gradus evectum (v. 28.) *Inde tibi Macetum tellus, & condita Pellae Maenia* &c.

Chriſtianis ſacris addictus fuit, nam D. Auguſtin. ejus cum honore meminit de Civit. Dei Lib. XVIII. cap. ult. porro *Eutropii* nomen eraſum faſtis, annusque ſolo *Theodoro* notatus, ex reſcriptis A A. perſpicimus, licet Onufrius Manlio & Theodoro ſignatum annum velit, ut olim Julio & Caeſare Coſſ. Hinc Claud. (Conſ. Mall. Theod. 267.)

—— non hic violata curulis,
Turpia non Latios inceſtant nomina faſtos.

& apertius (Praef. Lib. II. in Eutr. 13.) *Ablato penitus reſpirant nomine faſti.* Ratio eſt cum *quia Eutropius Eunuchus*, tum *quia ſtemmatis ſervilis*. Socrates, Sozomenus: Claud. (Lib. I. in Eutrop. 141.)

—— & quem privata miniſtrum
Dedignata domus, moderantem ſuſtinet aula.

& infra (v. 151.) *Obſcurae latuit pars ignotiſſima turbae.*

Succedunt Libri in *Eutropium*, qui, ut monui, Coſ. fuit cum Manlio, ſed idem annus honores immeritos debito exilio excepit, nam relegatio ſtatim Conſulatum ſecuta eſt. Claud. (Praef. Lib. II. in Eutr. 10.)

Annus, qui trabeas, hic dedit exilium.

& (II. in Eutr. 21.)

Eutropium ſi Cyprus habet, vindictaque mundi
Semivir exul erit.

Sed & de eo pauca addam. Qui plura cupis, adi Suidam in σπάδων. Originem ejus, ſervilem, ideoque obſcuram, nullus hactenus, quod ſciam, tradidit. nec commemorat noſter, qui tamen ait varios dominos illum mutaſſe. (Lib. I. in Eutr. 58.)

Inde per Aſſyriae trahitur commercia ripae,
Hinc fora venalis Galata ductore frequentat.

unde ergo tantum illi dignitatis? ob fidelem operam in detegendis *Rufini* dolis, & *Eudoxia*, ut dixi, *Arcadio* collocanda; eaedemque cauſae, cur deciderit, traduntur, nempe quod *Eudoxia* Auguſta injurias ſibi ab eo illatas graviter tulerit. Niceph. Lib. XIII. cap. 4. neque ſum neſcius alias cauſas aſſignari. nam *Trigibulus*, vel, ut vult Claud. (Lib. II. in Eutr. 176.) *Targibulus*, motus non leves in Aſia excitavit, ad quos ſedandos, petitus eſt ad poenam *Eutropius*, qui, dum *Arcadius* eum dedere deſtinaret, conſcius ſceleris ad templa Chriſtianorum, quae Aſyli inſtar erant, confugit *Pantychii*. Sozim. Lib. V. indeque fuiſſet divulſus, niſi impediiſſet *D. Chryſoſt.* cujus accurrata oratione vita illi data, exilium in *Cyprum* decretum fuit. hucusque noſter. Inde revocatus *Chalcedonem*, interfectus poenas luit, quae, cum aut deſiderentur, aut non ſint ſcripta, ſupplenda ſunt ex Socrate Lib. VI. cap. 5. Sozomen. Lib. VIII. cap. 7. & obiter obſerva mendum irrepſiſſe in l. 17. de paenis C. Theod. dum ſententia dicitur lata in *Eutropium* 16. Cal. Febr. cum prope ſolennitatem Paſchatis id contigiſſe doceamur ex Oratione *D. Chryſoſt.* in Pſalm. XLIV. niſi hic de exilii, ibi de capitis ſententia agatur, quod non eſt omnino a vero diſſimile.

Annus Honorii 6. *Coſſ. Stilicone & Aureliano* celebris eſt. Idcirco tres libros de Laudibus Stiliconis cenſeo hic inſerendos, cum Conſulem eum ſignificet, dum illi ſcriberentur. ſic enim poſt nuptias Honorii, victumque Gildonem canit (Lib. I. de Laud. Stil. 8.) *Oriente ſubacto Conſule defenſae ſurgunt Stilicone ſecures.* & quae ſequuntur.

Annus Honorii. 8. *ipſum Arcadiumque* fratrem Coſſ. recepit, quod non puto a poëta carmine celebratum, ne cogeretur Arcadium laudare, quod ingratum futurum noverat *Honorio*, quod jam ſimultas inter eos orta, majores altioresque radices egiſſet.

Proximus locus Librum de *Bello Getico* habeat. geſtum quippe illud Anno *Honorii* 9. quamquam Anno 8. geſtum aſſeveret Caſſiod. Chron. Nec minor illius error in tempore, quam in re geſta, nam victum a barbaris Romanum ſcribit, cum conſentiant omnes, *Stiliconem* victorem, clam foedus cum *Alarico* pepigiſſe. ſed cum *Sozimus* mirifice illum laudet, quia in ſpem Ethnicorum educabat filium, hoſtem Chriſtiano nomini futurum, & *Claudianus* non tantum ſupra alios duces extollat, ſed & heroibus anteponat, quia Mecenatem: omnesque alii hiſtorici ut proditorem imperii ſugillent, videndum obiter de eo. Patrem habuit ſub *Valente Aug.* praefectura militari clarum. Claud. (Lib. I. de Laud. Stil. 37.) ſed genere *Wandalum*. Ipſe a *Theodoſio* Orientis Comes creatus, & utriusque militiae Magiſter *Serenam* ejusdem *Theodoſii* filiam duxit in uxorem. Oroſ. Lib. VII. cap. 38.

38. Claud. (I. de Laud. Stil. 78.) demum utrique filio, ob magnanimitatem in bello, & fidem in pace, tutor deſignatus, locata Honorio Aug. filia *Maria*, praeclarum ſibi nomen pepererat. quod autem non Occidentalis, ſed & Byzantini imperii cuſtos fuerit datus. Claud. (Lib. II. in Rufin. 5.)

—— ſi tibi credita fratrum
Utraque majeſtas, geminaeque exercitus aulae.

& haec Theodoſius ad eum ex humanis migrans. (III. Conſ. Hon. 152.)

Tu curis ſuccede meis, tu pignora ſolus
Noſtra fove, geminos dextra tu protege fratres.

(I. de Laud. Stil. 91.) *Talem quippe virum natis adjunxit & aulae.* &c. (Epith. Hon. & Mar. ſub finem.)

Dignus cui leges, dignus cui pignora tanti
Principis, & rerum commendarentur habenae.

At non poſtrema primis reſponderunt. nam *Eucherium* filium (de quo Claud. I. & II. de Laud. Stil. & Epith. Hon. & Mar. in fine.) ſummo imperio admovere ſtudens, poſt *Alanorum, Suevorum, Wandalorumque* gentes pollicitationibus pecuniiſque illectas, *Honorium* pupillum ſuum regno exuere conatus, cum eodem *Eucherio* occiſus, perfidiam expiavit. ita Marcellin. Chron. ubi, ne fallaris, nota, *Stiliconem* ab *Heracliano*, à templis Chriſtianorum, ad quae confugerat, abſtractum. 10. Cal. Septemb. *Philippo Baſſoque* Coſſ. interfectum. *Eucherium* vero, ſequenti anno, ab *Arſacio & Terentio* Eunuchis, cum *Serena* matre, juſſu *Honorii*, ſublatum, & ut clarum eſt ex Oroſio loco citato. Verum unde maxime illuxere malae artes, & regno inhians animus? Ex legatione *Alarici* pacem petentis: omnibus enim faedus cum Barbaro hoſte averſantibus, *Stilico* de ejus neceſſitate diſſeruit, donec aliis Senatoribus ob metum & authoritatem ipſius tacentibus, *Lampadius* reſtitit, dicens, NON ESSE PACEM, SED FACTIONEM SERVITUTIS. tunc primum fraudes detegi caeperunt; nec ceſſatum, donec ſanguine ſuo male cogitati facinoris paenas lueret: de quo ſi plura cupis, adi, praeter hiſtoricos, Sozim. Lib. V. Marcellin. Chron. Oroſ. Sanctiones Auguſtales, contra eum ſatelliteſque datas. leg. 20. de paenis. leg. 20. de bon. proſcript. C. Theod. leg. I. de limit. itin. cuſtod. C. eod. ubi *publicus hoſtis* vocatur. ſtatuaeque omnes ſubverſae, aut eraſi tituli, & omnes aula ejecti, quos in ſpem rerum novarum paganos promoverat, leg. 42. de haeret. C. eod.

Sed ad bellum *Pollentinum* ſive *Geticum* regredior. *Alaricus* Gothorum rex trigeſimo anno, poſtquam cum exercitu *Iſtrum* tranſiſſet, in *Italiam* venit, quod ſic collige, *Coſſ. Valentiniano & Valente 4. Gothi* in *Europam* venerunt. Ammian. Lib. XXX. a quo tempore ad 9. *Honorii* annum triginta ſunt anni, ex Faſtis Capitolinis. ſic audi noſtrum (de Bel. Get. 488.) ubi ſic ſenex quidam,

Si numero non fallor, ait, trigeſima currit
Bruma fere, rapidum poſtquam tranavimus Iſtrum.

Prudent. Lib. II. in Symmach. (714.)

Illic terdenis gens exitiabilis annis
Pannoniae paenas tandem delata pependit.

Tantus terror barbari exercitus adventantis Rom. occupavit, ut nova maenia curata ſint extrui. Vetus Inſcriptio. S. P. Q. R. *Impp. Coſſ. DD. NN. inviĉtiſſimis. Principibus. Honorio. &. Arcadio. victoribus. &. triumphatoribus. ſemper. Auguſtis. ob. inſtauratos. urbis. aeternae. muros. portas. ac. turres egeſtis. immenſis. ruderibus. ex. ſuggeſtione. V. C. &. inluſtris ..... militis. &. magiſtri. utriusque. militiae. Stiliconis. ad. perpetuitatem. nominis. eorum. ſimulachra. conſtituit. curante. Fl. Macrobio Longiniano;* D. Paulin. de Natali D. Felicis,

—— ſudant legionibus illi,
Perfugioque parent reparatis moenia muris.

noſter (VI. Conſ. Hon. 531.)

— addebant pulchrum nova maenia vultum
Audito perfecta recens rumore Getarum.

Sic urbi praeviſum. Interim *Stilico* cum exercitu hoſti occurrit ad *Pollentiam* Liguriae oppidum. (VI. Conſ. Hon. 202.) *nec plus Pollentia rebus contulit Auſoniis* ait Claud. & (de Bell. Get. ſub fin.) *O celebranda mihi cunctis Pollentia ſaeclis.* & alibi ſaepe. Prudent. (Lib. II. in Symm. 719.)

—— inhumata cadavera late,
Quae Pollentinos texerunt oſſibus agros.

Victus ergo hic *Alaricus*, permiſſus eſt evadere. Oroſ. Lib. VII. cap. 37. *taceo*, ait, *de Alarico rege cum Gothis ſuis ſaepius victo, ſaepius concluſo, ſaepeque dimiſſo, taceo de infelicibus ad Pollentiam geſtis.* quod fama publica vulgatum ſic Claud. diſſimulat (VI. Conſ. Hon. 300.) ubi ſic Alaricus, *Heu quibus inſidiis, qua me circumdedit arte Fatalis ſemper Stilico,*

co, &c. Rutil. Itiner. Lib. 1. *Geticis graſſatus proditor armis.* de Stilicone.

Annus 10. Honorii, *eidem* cum *Ariſtonette* 6. Conſulatum dedit. nam tota illa Panegyri bellum Pollentinum celebratur, diſerte Claud. (vi. Conſ. Hon. 127.) *Jam Pollentini tenuatus* (Alaricus) *funere campi Turpe retexit iter.* Nec plura de geſtis Honorii a Claudiano ſunt ſcripta, puto quia brevi ſecuta eſt mors Maecenatis ſui Stiliconis, atque ideo, ne laudando, majeſtatis imminutae reus, culpando, ingratus haberetur, maluit ſilere. Quo tempore *Palladii Epithalamium* ediderit, aut *Encomia Serenae*, uti & *Epigrammata*, *Epiſtolaſve?* deprehedere certo non potui, neque referre puto, nam qui frivola curioſe nimis inveſtigat, utilia plerumque, ut ait Seneca, omittit. Itaque ex dictis haec ſeries Librorum ſit:

1. Libri de Raptu Proſerpinae.
2. Panegyris de Conſulatu Olybrii & Probini.
3. Liber de Bello Gildonico.
4. Liber in Rufinum.
5. Panegyris de 3. Honorii Conſulatu.
6. Panegyris de 4. Honorii Conſulatu.
7. Epithalamium Honorii & Mariae. dubito tamen & delibero.
8. Panegyris de Conſulatu Manlii Theodori.
9. Libri in Eutropium.
10. Libri de Laudibus Stiliconis.
11. Liber de Bello Getico.
12. Panegyris de 6. Honorii Conſulatu.

Scio aliam probari ſupputationem, quae biennio noſtra ſerius in 12. Honorii annum principatum ejusdem rejicit. Sed placet noſtra, cum praeter antiquos, virum omnium maximum, Baronium ducem habeat, tu elige.

Vale, optime lector, & his fruere, donec aliquis doctior meliora communicet, quae ego lubens & citra invidiam diſciturus etiam tecum cuperem videre, & faxit Deus, utrique noſtrum ſatisfiat.

In Amiciſſimi THOMAE DEMPSTERI Seriem Hiſtoricam Operum Claudiani.

MARCUS DUNCANUS.

Magnanimos Scotus Stiliconis contudit enſes,
Martia dum fati fulmine terra tremit.
Sed latuit tenebris longo dux preſſus ab aevo,
Poſcebatque aliquam Claudius aeger opem.
Et vates & ductor habe ſolatia, utrique
Qui rurſum reddat lumina, Scotus erit.

S Y L L O G E

Variantium Lectionum

In

C L A U D I A N U M,

Excerptarum

e diverſis codicibus vetuſtis,

quos contulit

NICOLAUS HEINSIUS.

I N D E X
CODICUM MSS.
C L A U D I A N I,
quos contuliſt
N. H E I N S I U S.

A. VAticanus optimus ante ſeptingentos annos ſcriptus ſed mutilus. N°. 2809 primo loco Feſcennina, & deinde pars libri primi in Rufinum usque v. 216. recentiori manu erant adſcripta. quia codex erat mutilus. ultimus quoque verſus Lib. II. in Rufin. deerat, manu recentiori tamen adſcriptus. penultimum ſtatim excipiebat vs. 17. Praefationis Epithalamii in Honor. *Tum Phoebus* &c. atque ita porro cum ipſo Epithalamio. recentiſſima manu in Olybr. III. & IV. Conſ. Hon. Bellum Getic. Rapt. Proſerp. Ordo autem erat turbatiſſimus: Libri in Rufinum. Epithalamium Honorii. De Bello Gildonico. Libri III. de Laud. Stiliconis. VI. Conſ. Honorii. Deprecatio ad Hadrianum, & multa Epigrammata. Gigantomachia. Laus Serenae. tum Conſulatus Manlii Theodori & Libri in Eutropium. mox reliqua Epigrammata. ſub finem codicis addebatur INCIPIT DE BELLO POLLENTINO. ſed nihil praeterea adſcriptum. tota paene pagina vacua relicta.

Erat & alius in Vaticana Codex in membrana quidem ſcriptus. ſed recens, qui ad verbum ex hoc optimo codice deſcriptus, adeo quidem, ut non ordinem tantum eumdem & easdem diverſas lectiones referret accurate, ſed errores etiam librarii & hiatus. Epithalamium quoque Laurentii aliaque ejus notae. Quare non libuit Heinſio eum conferre.

A. Codex Dominicanorum Florentiae ad D. Marci.

A. Codex S. Salvatoris Bononiae. ante quingentos annos ſcriptus, cui accedebant COPA, EST ET NON, VIR BONUS, VER ERAT, & MORETUM.

A. Codex Puteanaeus. in membrana ante annos 400 aut 500 ſcriptus.

A. Codex Patricii Junii, qui & Cambdeni quondam fuerat, membranaceus, in longiori forma, ſed non admodum vetuſtus, etiam magnam partem mutilus, incipiebat a v. 116. Lib. I. in Eutropium. Continebat autem hos libros hoc ordine. in Eutropium Lib. II. Feſcennina in Nuptias Honorii. Epithalamium in Nupt. Honorii. De tertio Conſulatu Honorii. de quarto Conſulatu Ejusdem. Conſulatus Mallii Theodori. Epigramma de criſtallo. de Laudibus Stiliconis Lib. III. in VI. Conſ. Honorii. de Bello Getico.

B. Alter Codex Vaticanus N°. 3289. ante quingentos annos ſcriptus. qui Fulvii Urſini fuerat. in eo deſiderantur Conſ. Olybr. Rapt. Proſerpinae & Bellum Geticum fere totum. nullas Panegyricis aut Epigrammatis addit inſcriptiones. Libros de Raptu ſupplevit ex alio Cod. Vatic. N°. 1663. cui Statii Achilleis accedit.

B. Codex Medicaeus.

B. Codex Patavinus, qui Corn. Celtis Poëtae & Antonii Quaerengii fuerat, litera exigua ante 500 annos ſcriptus.

B. Codex Petavianus, in membrana ante 400 aut 500 annos ſcriptus.

B. Busldianus codex, cum quo Epigrammata tantum contulit.

B. Codex alter P. Junii in membrana, ſed admodum recens, unde Varr. Lect. ad Rapt. Proſerpinae. in editione Plant. ab Heinſio etiam litera D. notatus.

B. Codex Bibliothecae publicae Oxonienſis Bodlejanae, ante annos ad minimum trecentos ſcriptus, eadem fere manu, qua prior Leidenſis. continebantur hoc ordine. de Raptu Proſerpinae Libb. III.

in Rufinum Libb. II. de Bello Gildonico. in Eutropium Libb. II. Feſcennina in Nuptias Honorii. Epithalamium in Nuptias Honorii. In III. Conſulatu Honorii. de IV. Conſ. Honorii. in Conſ. Mallii Theodori. de Laudibus Stiliconis Libb. III. in VI. Conſ. Honorii. de Bello Getico.

C. Tertius Codex Vaticanus paullo recentior. No. 5157. incipiebat a vs. 169. Lib. II. in Rufin. in eo Conſ. Olybrii & Raptus deerant, quem ex alio Codice ſupplevit, qui Sidonio Apollinari erat adnexus. No. 1661.

C. Alter Codex Medicaeus. in quo Libri de Raptu Proſerpinae & alia quaedam deſiderabantur, ut & in tertio Medicaeo. atque hi tres quidem Codices Medicaei fere ejusdem vetuſtatis ante annos 400 ſcripti.

C. Codex Ambroſianus ante 500 annos ſcriptus.

C. Codex Regius. in membrana. ante annos 400 aut 500 ſcriptus.

C. Codex V. C. Balthaſaris Moreti, quo Pulmannus jam uſus, ſed valde negligenter, ut ex collationibus apparet. Erant in eo codice omnia Claudiani, ſed Epigrammata recentiori manu & in charta deſcripta.

C. Alter Codex Bibliothecae Oxonienſis Bodlejanae, in eodem volumine, quo prior Oxonienſis, conpactus, & ejusdem fere manus ac vetuſtatis. Inſertus in illo volumine inter illos duos erat Gualteri Alexandreis. omnia hoc ordine. in Rufinum Lib II. de Bello Gildonico. in Eutropium Lib. II. deſiderabantur Feſcennina. in Nuptias Honorii. de tertio Conſ. Honorii. de IV. Conſ. Honor. de Conſ. Mallii. de Laud. Stiliconis Lib. III. de IV. Conſ. Honorii. de Bello Getico. Epigrammata, ſed alio ordine, ac in vulgatis. Gigantomachia. Libri de Raptu Proſerpinae.

D. Quartus codex Vaticanus. No. 2807. recentior paullo. in quo a verſu. 284. Belli Gildonici erat hiatus usque v. 495. libri primi in Eutropium. deerant Conſ. Olybr. & Epigrammata, quae tamen ſupplevit ex alio codice.

D. Codex Medicaeus ante 300 annos ſcriptus. ſed non integer. deficiebat enim in VI. Conſ. Honorii. Raptus Proſerpinae, Conſulatus Olybrii, Bellum Geticum & Epigrammata deſiderabantur. mendoſiſſime deſcriptus erat, tamen ex antiquiſſimo, ut apparebat, Codice.

D. Alter Codex Ambroſianus ante 500 annos ſcriptus.

D. Codex Thuanaeus, in membrana. ante 400 vel 500 annos ſcriptus.

D. Codex Leidenſis.

D. Excerpta ex Codice Alb. Rubenii.

E. Quintus Codex Vaticanus chartaceus No. 2808. convenit in multis cum quarto Vaticano. hunc ex veterrimo codice deſcriptum eſſe teſtatur ad Eidyll. I. 28.

E. Excerpta vetuſtiſſimi libri Lucenſis, quae exſtant in Bibliotheca Medicaea, in margine Vicetinae editionis annotata a viro quodam docto: quamvis ſatis negligenter illum codicem videatur contuliſſe. nam librum de Bello Gildonico omiſerat, & libros in Rufinum cum alio codice contulerat. Idem & manu ſua ex eodem Lucenſi libro, ut putabat Heinſius, omnia Epigrammata deſcripſerat. nam illa in Vicetina editione deſiderantur. videntur autem & Virgilii *Catalecta* in eodem codice fuiſſe deſcripta. nam ab XVI. ultimis verbis Aetnae incipit ex abrupto, cum hac ſubſcriptione, EXPLICIT AETNA. INCIPIT AD STILICONEM. &c. qui verſus pag. 289. ed. Lugd. an. 1551. exſtant.

E. Tertius Codex Ambroſianus. recens ſed bonus

E. Excerpta Codd. Andr. Schotti, quae J. Fred. Gronovius ſuppeditavit Heinſio.

E. Codex alter Petavianus. in membrana. ante annos 400 vel 500 ſcriptus.

E. Codex Bibliothecae Voſſianae.

E. Alter Codex Leidenſis. in quo, ut nec in primo Leidenſi, Raptus Proſerpinae non fuiſſe videtur. Incipiunt a Lib. I. in Rufinum.

F. Codex Palatinus recens. hunc mendoſiſſimum eſſe, omniumque recentiſſimum, quamquam ſubinde ſcripturas caſtigatiores referat, ſed raro, teſtatur Heinſius ad Epigr. XI.

F. Codex tertius Petavianus. membranaceus. ante 400 vel 500 annos ſcriptus.

F. Codex Archiepiſcopi Tholoſani.

F. Excerpta ex Libro Rhemenſi, qui exſtat in Monaſterio S. Dionyſii Auguſtinianorum. a Dionyſio Petavio, qui codicem ipſum contulerat, haec accepit Heinſius. vid. ad Conſ. Mall. v. 147.

F. Alter Codex Bibliothecae Voſſianae.

F. Edi-

F. Editio Vicetina. A. ↀↃCCCCLXXXII.

G. Codex veterrimus Gyraldi.

G. Codex Farneſianus 400 aut 500 annorum.

G. Codex Mazarinianus.

G. Codex Medicaeus. integer ſed recens.

G. Codex Heinſii chartaceus.

G. Gudiana Excerpta. ex ſchedis ipſius Gudii manu exaratis, quas poſt Curas ſecundas adhibuit Heinſius.

H. Codex Johannis Pricaei. 500 annorum.

H. Codex Heinſii ex Medicaeo primo, ut ipſi videbatur, deſcriptus.

H. Codex Heinſii membranaceus.

H. Vetus editio Parmenſis in 4. edita per Thadaeum Ugoletum Parmae A. MCCCCLXXXXIII. quam Ugoletus ille in praefatione ſe ex tribus libris manu ſcriptis emendaſſe profitetur, uno praeſertim venerandae vetuſtatis, quem ex Germania attuliſſet. In hujus editionis margine Vir eruditus varias ex aliis MSS. lectiones manu ſua adſcripſerat. quas litera J notavit Heinſius ad edit. Lugdun. 1551. apud Theobald. Pagan. Hoc exemplar P. Chriſtophorus Puteanus Roma ad fratres ſuos miſerat, qui id cum Heinſio communicarunt. Libris de Rufino nullae variae lectiones adſcriptae. quae incipiunt in Libr. de Bell. Gildon. vs. 95. in H. laus Herculis. in Chriſtum ſecundum & tertium Epigramma deſideratur. & in Sirenas.

J. Codex Bernardi Rottendorphii 500 annorum.

J. Incertus Heinſii hac litera notatus in edit. Lugd. 1551. in qua pag. 48. & vetus Codex Oxonienſis memoratur.

J. Variantes ex margine editionis Parmenſis.

K. Urſini Codex in Biblioth. Vaticana N°. 3289. quem hac litera notavit Heinſius, ex eoque pauca contuliſſe ſe ait ad edit. Lugdun. 1551. apud Beringos fratres.

L. Lovanienſis Societatis Jeſu.

L. Excerpta ex Codice Pomponii Laeti Vaticano, cujus ſaltem nomen praeferebat. Eſt autem editio Vicetina antiqua, quam Pomponius Laetus cum duobus aut tribus MSS. videtur contuliſſe. quaedam enim diverſae lectiones atramento, quaedam minio notatae ſunt. multas inſuper explicationes ſatis prolixas addiderat, quas non deſcripſit Heinſius. Epigrammata omnia aberant. quoties autem Heinſius adſcripſit *ſic L*, ſignificat aliter habere Vicetinam editionem, ex qua diverſas lectiones alibi notavit. Laetus autem illam, quam in textum recepit Heinſius, ſuo adſcripſerat Codici. initio Libri haec Laetus minio notaverat: In vetuſto Codice erat prima dictio ubique ſcripta minio omnibus in locis, quibus ejusmodi ſignum ſ in noſtro offenderis.

In Codice Vaticano N°. 3311. exſtat Fragmentum Claudiani manu Pomponii Laeti ſcriptum in quo libri in Rufinum, in Eutropium, Laus Stiliconis, VI. Conſ. Honor. Bellum Geticum, &c. ex illo codice excerpta ſunt, quae Vicetina edit. praefert. non enim erat illa manus Pomponii Laeti. Omnia mutila in illis ſchedis.

M. Codex Epigrammatum Ambroſianus in Charta.

O. Codex Antonii Oiſelii ante 400 annos ſcritus, quem utendum accepit Heinſius ab Emerico Bigotio.

P. Excerpta quaedam ex Patavino Eccleſiae Cathedralis Codice recenti.

P. Excerpta Codicis Helmaeſtadienſis.

Q. Excerpta Codicis Viennenſis.

R. Secundus Moreti Codex, qui Pulmanni nomen praefert. eſt tamen diverſus ab illo, quo is uſus eſt.

T. Excerpta ex Exemplari Cl. Gevartii cum MS. collato.

V. Vaticanus Livinei.

V. Voſſiani Codices.

Excerpta, quae Iſaacus Voſſius cum Heinſio communicaverat, memorat ad Epiſt. II. vs. 44.

AD PANEGYRICUM

OLYBRII ET PROBINI.

TItulus Poëmatis in Excerptis Pomponii Laeti, *Panegyris in Probum & Probinum atque Olybrium fratres.* in primo Vaticano recentiſſima manu adſcriptum erat hoc Carmen. in Farneſiano legebatur poſt libros in Rufinum. in primo Leidenſi inſeritur poſt librum I. in Eutropium.

1. *Flammigeris babenis*] ſic princeps Vat. & chartaceus ejusd. Bibl, Pal. Farn. Leid. pr. Pric. Petav. Med. duo & ed. Vicet. *ab annis* pro *babenis* Vat. pr.

2. *inexbauſto ſecula*] *& oxbauſto* Moret. *ſidera* Pal. & Med. pr.

4. *Blandius elato*] *alato* conjecerat Heinſius in ora primae ſuae edit. ſed ad vulgatam firmandam adſcripſerat loca Ovid. III. Faſt. 416.

Phoebus & elatis aetbera carpit equis.

ut in MSS. pro *alatis*. & IV. 163.

——— *elatae metuendus acumine caudae*
Scorpios.

Virgil. Lib. XII. 115.

——— *alto ſe gurgite tollunt*
Solis equi, lucemque elatis naribus efflant.

quod imitatur Poëta vetus in Catalectis Pithoei pag. 445. de Solis equis:

Naribus elatis efflant e pectore lucem.

8. *Aucbenium*] ita Leid. pr. *Aucbemium* Petav. pr. & Pal. *Alcbenum* Vat. opt. *Alcbenium* cod. vet. Gyr. Farn. & Exc. Lucenſ. *Antbemium* Pric. Pal. a m. ſec. *Ancbemium* duo Med. dein *parentes* Exc. Laeti. *potentes* Moret. vet. Gyr. Farn. Pric. Vat. duo. Med. pr. Leid. pr. & Petav.

9. *Anniadae*] ita Med. duo. *Aumadae* Vat. opt. *Auniadae* Farn. *Aniadae* Pric. *Haniadae* Exc. Laeti. *Huniadae* Exc. Ruben.

11. *pendet*] *pendi* Vat. quint. dein *pavorem* id. Vat. & Pal. *favorem* Vat. opt. Petav. Farn. Pric. Med. quart. Exc. Lucenſ. mox *finis* pro *fixus* Vat. quint.

13. *bonos*] *bonor* Moret. *require* Vat. pr. Pal. Farn. Pric. Med. duo. Moret. Leid. pr. Exc. Lucenſ. *requires* Vat. quint. Heinſius margini primae editionis ſuae adſcripſerat, *f. requiras.*

15. *renata*] *retenta* Med. quart *continuo* id. *ſignantia* Med. pr. & Pal. qui pro *tenorem* exhibet *nepotem.*

18. *tentat*] Heinſius conjecerat *tentet.* mox *ore* pro *aere* Pric.

21. *Aucbeniis*] ſic Moret. Leid pr. & ed. Vicet. *Ancbeniis* Pal. Med. pr. *Alcbeniis* cod. Gyr. Vat. opt. Farn. Exc. Lucenſ. *Acbeniis* Pric. *Ancbeis* Vat. quint. *Antbemiis* Med. quart. mox *ne* pro *de* Pal.

22. *Haud s. ac*] *Hanc s. banc* Pal. *ad* Med. quart. *aut tacitam* & emend. *Atraciam* Leid. pr. mox *retuſo* Vat. duo Farn. Petav. pr. Med. quart. ed. Parm. & Vicet. *reviſo* Vat. quint. *recuſſo* Pal. Petav. pr. Med, pr. Moret. & Leid. pr. *recurſo* Pric.

25. *Arcturi*] *attractu* Pric. *languens* Pal. mox *regi* pro *tegi* Moret. Vat. opt. Farn. Med. quart. & ed. Vicet.

29. *Quem prius*] in Petav. pr. pro gloſſa adſcriptum erat. *Stat. Quem prius Heroum Clio dabis?* mox *facta* id. Petav. Med. duo, vet. ed. Parm. & Vicet. *fata* Exc. Laeti.

30. *ignoret Olybri*] *ignorat* Pric. Pal. *Olimbi* Vat. opt. Moret. Petav. pr. Med. duo & ed. Vicet. *Olimbri* Vat. quint. Leid. pr. & Farn.

32. *Quem nec*] *quem* Med. pr. & Moret. *non* id. Moret. & Pal. mox *ignotam* legit Gronov. ad Barthianam Claud. edit.

35. *Atlanteosque*] *Atbalanteosque* Varr. LL. e margine ed. Parm. *Atlantidosque* Med. quart. margini edit. Lugd. adſcripſerat Heinſius, forte *Atlantiacosque.*

36. *ſi quem Maeotica*] *ſi quis Maeotida* Med. quart. *convinctus* Vat. pr. mox *bibet* Vat. pr. Farn. dein *venientibus* pro *virtutibus* Palat.

39. *numquamque levantibus*] deeſt τὸ *que* in Med. duob. & Pal. *numquam relevantibus* Vat. opt. Farn. & vet. Gyr. qui tamen & vulgatam habet.

41. *vitio ſervare rigorem*] *intactumque uutat regnare* Moret. *regnare* Leid. pr. Petav. pr. Med. duo & Pal. *regnare* vel *ſervare* Vat. quint. *vigorem* id. Vat. Pal. Pric. *rigorem* Vat. opt. Farn. vet. Gyr.

42. *abdidit antris*] *addidit* Med. pr. Petav. pr. Vat. quint. Pal. *umbris & alis* Moret. mox *imber* pro *imbre* Pric.

45. *denſos curr. m. nimbos*] ſic Petav. pr. Med. quart. *denſo nimbo* Vat. duo, Pal. Farn. Pric. *numina* Pal. Heinſius conjecerat *torrentia.*

46. *populis undare*] *proprios* Pal. *nudare* Med. pr. mox *aſſiduis* Petav. pr. a m. pr. *beato* Pric.

49. *vomens*] *vovens* Med. quart. *ſi quis* duo Med. Vat. pr. Pal. Farn. Pric. & ed. Vicet. *ſi quis* & emend. *quantum* Leid. pr. *ſed* Petav. pr. qui poſt *aurum* ſignum interrogationis exhibet. Heinſius conjecerat *ſic qui* in margine ſuae editionis.

50. *ſollicitis ſ. rimatur*] *ſolicitus miratur* Leid. pr. *ſollicitus miratus* Moret. *miratur* Vat. duo, Med. duo, Pal. Farn. Pric. & ed. Vicet. mox *fallantia* & a m. ſec. emend. *pallentia* Vat. pr. *detur* pro *decus* Moret.

52. *quanto p. metallo*] ſic Petav. pr. Med. quart. *quantum* Med. pr. Pal. *metalli* Pal. Farn. Pric. mox *Lydia* Vat. duo a m. pr. ſed in primo Vat. a m. ſec. emendatum erat *pinguia. gelida* Farn. *rutilans* pro *rutilas* Med. quart Pric.

55. *Non m. c. reſonent ſi*] *Nec* Vat. quint. *Non* Exc. Laeti. *pateant* Leid. pr. duo Med. Petav. pr. Vat. quint. Pal. Farn. Pric. ed. Parm. & Vicet. *paribus* cod. Moreti, unde jam Heinſins conjecerat *pateant*, quod & in Exc. Ruben. poſtea invenit. *ſub* Pal. Med. pr. mox *Multifideque* Leid. pr. & Moret.

57. *Acta Probi*] in prima ſua editione haec notaverat Heinſius. vid. omnino de Probo Ammian. Lib. XXVII. pag. 377. edit Lindenbr. & pag. 387. 388. 438. 447. 453.

58. *faſtigia*] *veſtigia* Leid. pr. Moret. Med. pr. Pal.

60. *quos*] *quot* Pric. dein vs. ſeq. *Et* pro *Sed* Ald. *nunc contigit* Pal. Med. pr. Heinſius conjiciebat *num. attigit* Vat. pr. Farn. *vireſceret orbi* Leid. pr. a m. pr. *orbus* Moret.

64. *Non*] *Nec* Med. pr. Petav. pr. Vat. quint. Pal. Pric. dein pro *vos nulla* Vat. pr. exhibet *non ulla. dei m. petis* Pal. *di* Moreti.

67. *qua*] ita Barth *quo* Vat. duo, Pal. Farn. Pric. dein *praecordia* pro *primordia* Pal.

71. *Tu*] *Te* Vat. quint.

77. *Junxere*] *vexere* Med. quart. pro *Romam* Gronov. ad edit. Barth. legit *Dominam. turpet Hydaſpen* Pric. *ſubdet* Vat. quint. *Hydaſpem* duo Vat. duo Med. Petav. pr. ed. Parm. & Vicet. *Hidaſpem* Leid. pr.

81. *mittit*] *vertit* Vat. opt. *nectit* Petav. pr. Vat. quint. Pal. Farn. Pric. *triumphatis qua* Vat. quint. *triumphantum* Exc. Laeti. *triumphatum* Vat. opt. Pal. Farn. Pric. Med. duo, Petav. pr. Moret. Exc. Ruben. ed. Parm. & Vicet. *quae* Pal. *qua* Leid. pr. Petav. pr. Ald. & ed. Parm.

85. *neque*] *non* Med. pr. *cohercens* pro *lacertos* Moret. in quo verſus ſequens non conparet.

89. *nodus*] *nodum* Moret. *pumiceo* Leid. pr. *pectus diſcriminat* ed. Parm. *rectus* Ald. *diſterminat* Vat. opt.

93. *praetenditur*] *protenditur* Med. pr. Pal. mox *totâ variarat* Lov. *variabat* Pal. & Med. pr.

96. *patrius M. amor*] *patris* Med. quart. *patrii* Var. LL. e margine Parm. *erat* pro *amor* Med. pr. *pius amnis ineſt* Vat. quint. Leid. pr. Med. quart Put. Petav. pr. Pric. *prius* Med pr. Vat. pr. Pal. Farn. *iners* Sixtin.

98. *pueri*] *pinus* ed. Vicet. tum vs. ſeq. *Fingunt* Vat. opt. *Pingunt* vet. Gyr. Petav. pr. a m. ſec. *Tingunt* Pal. Farn: Pric. Exc. Laeti, Leid. pr. qui & *adamate* habet pro *adamante*.

101. *ſtridunt*] ſic Vat. pr. & Pal. *ſtrident* Pric. Med. quart. *curſuſque* Vat. pr. Farn. mox *Non* pro *Nec* Pal. *imo* pro *uno* Vat. pr.

104. *qua ſ. s. imo Anguſtant*] ita Petav. pr. *quin* Lov. & vet. Gyr. corrupte. *qua* Med. duo. *uno* Vat. pr. Pal. Farn. Pric. *Anguſtare* ed. Parm. & Vicet. *Anguſtant* Ald. mox *conjectis* Med. quart. *congeſtis* Vat. opt. Pal. Farn. Pric. *conjeſtis* Vat. quint. *referenda* pro *reſeranda* Med. pr.

110. *In cumulum*] *in tumulum* Med. pr. Pal. *culmum* Farn. Med. quart. *culmine* ed. Vicet. corrupte. vs. ſeq. *inmerſa* Ald. *inmenſa* duo Vat. Pal. Petav. pr. Med. quart. & ed. Vicet.

112. *turbantur*] ita duo Med. Leid. pr. Petav. pr. Pal. & Vat. quint. *traduntur* Vat. ſec. Farn. *trabantur* Moret. *truduntur* ed. Parm. & Vicet. atque ita correxerat Heinſius, & adſcripſerat locum Lib. I. in Rufin. 381.

——— *imo barathri condere receſſu.*

ubi ex Vat. ſec. repoſuit *trudere*, & illud ad hunc locum referri oportere monuit.

113. *exacto*] *exauſto* Vat. quint. *exhauſto* Leid. pr. & Moret. dein vs. ſeq. *fluctus* pro *fultus* Med. quart. *acclines* Petav. pr. Med. pr. Ald.

117. *creberque*] ita Petav. pr. Leid. pr. duo Med. Moret. vet. ed. Parm. Ald. Exc. Laeti & Ruben. *crebrique* ed. Vicet.

119. *Populatus c. Gelonos*] *populatos* Vat. opt. *praelatus Gelono* Pric. mox, *horrendus in arvo* Vat. duo, Pal. Farn. Pric. *horrendum* Leid. pr. *Haemo* Med. quart. *auro* vel *Haemo* Petav. pr.

121. *levat, Bellona t.*] *gerit* Vat. opt. Farn. Med. quart. *bellique* Vat. quint. Exc. Laet. *bellisque* ed. Parm. *Bellona* Med. pr. & ed. Vicet.

122. *inmenſaque c. in haſtam*] *inmenſum* Vat. quint. *aſtra* Sixtin. quod probare viſus Heinſius, qui in edit. Antverp. adſcripſerat locum ex Lib. II. de laud. Stilicon. 372. in vs. ſeq. *fremit* pro *ferit* Med. quart.

124. *auras*] ita Moret. & Exc. Laeti. *aures* ed. Vicet. mox *ter* Moret. *tunc* Vat. duo, Pal. Farn. *concita* pro *conſcia* Leid. pr. *atrum* vet. Gyr. Petav. pr. duo Med. vet. ed. Parm. *artum* Pal. *acri* Exc Laeti. *acriter* ed. Vicet.

126. *prior hic*] *haec* Petav. pr. Moret. Med. quart. *hoc* Pal. mox *longeque* Med. quart. & ed. Vicet. *longoque* Med. pr.

128. *conſors adjuncta Tonanti*] *adducta Tonantis* Leid. pr. *addita* vet. ed. Parm. *addicta* Vat. opt.

opt. Farn. Pric. Petav. pr. ed. Vicet. *adductae* Vat. quint. Pal. *Tonantis* Med. pr. duo Vat. Farn. Pric. Pal. & Moret. Heinſius conjecerat

——— *conſorsque adjuncta Tonanti.*

129. *cauſa viae*] *cura* Med. pr. mox *labores* pro *vapores* Vat. duo, Farn. Pric. Pal. *medios* pro *medio* Med. pr.

135. *Meroen*] *Meroem* duo Med. & Petav. pr. *Merapen* Moret. qui & pro *Iſtrum* exhibet *Hebrum*. mox *Tunc* pro *Tum* Vat. quint. Pric. Med. pr.

137. *Quam*] ſic Petav. pr. Med. quart. *Quod* Vat. quint. Pal. Farn. Pric. *laborant* Leid. pr. dein *Servitium* Vat. opt. a m. pr. *Servicii* Pric.

140. *Recenti*] *retenta* Med. quart. vs. ſeq. *Adjicias* Vat. quint. Pric. *Adde* Vat. opt. Farn. *Adde, tibi* Vat. id. a m. ſec. *Adde, precor* vet. Gyr.

143. *Cara*] Heinſius conjiciebat *clara*.

146. *proferrent*] ita duo Med. Petav. pr. Leid. pr. *praeferent* vet. Gyr. *proderent cum* Farn. *perderent cum* ſed a m. ſec. emend. *peterent* Vat. opt.

147. *nec*] ſic duo Med. Petav. pr. *non* Vat. quint. *forteſque* Pric. vs. ſeq. *nec qui* Med. quart.

149. *fatale*] *lethale* Leid. pr. *letale* Vat. quint. Pal. Med. pr. Pric. Moret.

151. *nec deſidiis*] *non* Vat. opt. Farn. *deliciis* Pric. *dapibusque* Vat. quint. mox *juvat* Exc. Laeti. *parant* Vat. opt. vet. Gyr. Farn. Med. quart. & ed. Vicet.

153. *Abripit*] *Arripit* Vat. duo, Pal. Farn. Pric. *ut relaxet* duo Med. & Pal. *aut* vel *ut* Vat. quint. mox *qui propriam* Moret.

159. *Hoc*] ſic Leid. pr. atque ita ex Petav. pr. legit Heinſius. *haec* Vat. quint. Farn. dein *vobis* pro *nobis* Vat. quint. Exc. Laeti & Ald. *Oraxes* Moret. *Mediisque* Med. pr.

165. *Haec*] *hic* Ald. ed. Parm. & Vicet. dein *condant* Livin.

167. *pigeat*] *pudeat* duo Med. Pal. *judice* Farn. Pric. *vindice* Leid. pr. Moret. & vet. Gyr *coram* pro *totam* Med. quart. *falſasque res. gentes* Palat. *turres* vel *gentes* Moret.

171. *conterrita*] *modo territa* Petav. pr. a m. pr. dein *interſciſſa* Moret.

173. *diſcedere*] ſic Exc. Laeti. Heinſius conjecerat *deſcendere*, quod exſtat in edit. Vicet. & *velox* Exc. Laeti. Heinſius correxerat, *at. axem* pro *urbem* Vat. pr. Med. quart. Farn ed. Vicet.

175. *ſtrepuere*] *fremuere* Vat. quint. *pulſibus* ed. Vicet. *plauſibus* Ald. *impulſu* Pric.

178. *cinctusque*] ſic Leid. pr. Moret. duo Med. Petav. pr. vet. Gyr. *tondunt* Vat. pr. Pal. Farn. *condunt* Vat. quint. *ceſpite* Med. pr. Palat. mox *concreto* vel *conſerto* Petav. pr.

184. *Numinibus*] *Luminibus* Pric. *ferox* pro *feros* Vat opt mox *certis venatibus* Petav. pr. duo Med. vet. Gyr. *venantibus* Ald. *Cretam* ed. Vicet. *cunctis venantibus* Pric.

191. *lenior*] *laetior* Petav. pr. *luctu* Med. pr. *fletu* Leid. pr. a m. pr. & Moret *praecipuos* Moret. *exornet* Pal. Med. pr. vs. ſeq. *Et* pro *Quae* Med. quart.

196. *advertere*] *avertere* Moret. & Med quart. mox *non Graeca* Pal. *grata* Vat. opt. Farn. Moret. pro *Graja*, atque ita correxerat Heinſius. dein *inſtat* pro *exſtat* Vat. opt. Farn.

200. *ille*] *illa* duo Med.

201. *Ceu ſibi cert.*] Hi quatuor verſus ſequentes deſiderantur in Vat. duobus, ut & in Pal. Farn. Pric. Med. duob. Leid. pr. Petav. pr. nec non in ed. Parm. & Vicet.

206. *togas*] *togam* Med. quart. mox pro *gratamque* eſt *genitamque* in duob. Med. *Aſpera vibrati* Vat. quint. & ed. Vicet. *tenuerunt* Vat. duo, Pal. Farn. Pric. *temuerunt* Petav. pr. *omnia* Pal. *omina* duo Med & vet. Gyr.

209. *Accepit s. curvis Tib.*] Heinſius adſcripſerat loca Ovid. (Lib. I. Faſt. 561.)

Accipio revocamen, ait.

& Metam in fab. Aeaci (Lib. VII. 620.)

Accipio.

de tonitru. *curviſque Tribunus* Exc. Laeti, unde Heinſius conjecerat *Tiburnus*. *arrectiſque* Ald. & Var. Lect. e margine ed. Parm. *arrectis auribus* ſine copula, Exc. Laeti, Vat. duo & Farn. *erectis* Vat. quint. Pal. Leid. pr. Petav. pr. duo Med. Pric. *amnibus* Vat. quint.

211. *coeli*] ita Var. Lect. e marg. Parm. *proprii* Pal. *populi* duo Vat. Farn. Pric. *ſcopulis* Sixtin. quod Heinſio probatum, qui haec adſcripſerat. *leg. ſcopulis*. de Roma alibi,

Quae ſeptem ſcopulis zonas imitaris Olympi.

212 *Pallentes*] Heinſius legit *Squallentes*. *ſtructa* Vat. duo, Pal. Farn. *ſtracta* pro varia lectione Pal.

214. *ac N. urnam*] *aut* Med. duo. *urnam* Leid. pr. Moret. vet. Gyr. Petav. pr. duo Med. mox *illa* pro *illi* Med. duo. *Caeruleis* abſque copula, Petav. pr. Med. duo, ed. Parm. & Vicet.

216. *Oceanum*] *Oceani* Med. quart. *denſatur* Leid pr. a m. ſec. *denſantur* Vat. duo, Farn. Pric. *gramina* Pric. a m. pr. *gramina collo* Moret.

219. *frondet*] *ſpondet* ed. Vicet. *frondent* Moret. & Vat. quint. tum pro *raucos* vs. 221. Heinſius conjiciebat *flavos* vel *glaucos*.

223. *repectit*] ſic Moret. duo Vat. duo Med. Farn. Petav. pr.

225. *Ilia*] ſic Vat. opt. Moret. Petav. pr. & ed. Vicet. *Illi* Vat. quint. Leid. pr. Pal. Pric. Exc. Laeti. *procumbens* pro *percurrens* Pal.

226. *Procumbens*] Heinſius in margine primae ſuae edit. legit *procurrens*. *Quo* Ald. *medias geminus* Petav. pr. *interfluit* Vat. quint. Heinſius emendat *interluit*.

230. *proſpexit*] *conſpexit* Leid. pr. & Moret. mox *juncto* Moret. Petav. pr. a m. ſec. Med. pr. ed. Parm. & Vicet. *juxta* vel *junctos* Vat. quint. *junctum* conjecerat Heinſius.

233. *uno bijuges*] *imo* Vat. pr. *uno* Exc. Laeti. *bijuges* vel *binas* Vat. quint. *lumine* Moret. Med. pr. *Obſtipuit* Pric. Petav. pr. qui tamen a m. ſec. *obſtrepuit* habet.

237. *Eurota Spartane*] *Eurotas Spartane* Med. quart. *Eurotas Spartasve* Med. pr. Pal. Moret. *Eurota* Ald. *Spartave* duo Vat. *Sparteque* Pric. *Sparteve* Farn. *Eurotas Sparteve* Leid. pr.

239. *Norint*] ſic Exc. Laeti. *Horruit* duo Med. & ed. Vicet. *Norit & a rat.* Leid. pr. *Noverit* Vat. duo, Farn. Pric. *Noverit a ratibus* Moret. mox *En* Exc. Laeti. *Et* duo Med. *Tu* edit. Vicet. *fulgentibus* Pric.

241. *optat*] *aptat* Moret. quod probare viſus Heinſius, qui in vs. ſeq. legebat *Adventu*, ut ſc. Signifer eorum adventu convexa aptare & parare videatur ſtellis futuris.

243. *Olybrius*] *Olimbrius* Moret. Vat. opt. Leid. pr. Pal. Farn. Pric. Petav. pr. Med. duo & ed. Vicet.

245. *regent*] *regant* Pal. Med. duo. *donantibus* Moret. Petav. pr. Med. duo, Ald. & ed. Vicet. unde Heinſius conjiciebat *ipſisque domantibus*. mox *pinus* pro *pinum* Med. quart. Pal. & Pric.

247. *libare Deis*] ita Exc. Laeti. *libate* Vat. pr. *Deo* Pric. *Deum* Med. quart. tum *niveo coetu* Vat. opt. Pal. Farn. ed. Vicet. *niveo pangite coetu* Med. duo, & Pal. a m. ſec. *pergite* Med. quart. a m. ſec.

249. *Naides & totum*] *Naiades* duo Vat. Pal. Farn. Pric. *&* deſideratur in duob. Med. Leid. pr. & Petav. pr. *violis totum* Vat. quint. *totam frontem* Pal. Pric. *totum fontem* vel *totam frontem* Petav. pr. *praetexere* Med. quart.

252. *Spirantia balſama*] *ſpumantia* Pal. Pric. mox *Curat* pro *Currat* Moret. *reget* Vat. opt. Farn. Moret. *reget* & emend. *regat* Leid. pr. *riget* vet. Gyr. Heinſius ad firmandam lectionem *roget in convivia* adſcripſerat ſequentia. *roget*. ſic *rogare ad convivium* Capitol. pag. 55. l. 39. in Pertinace. Spartian. init. Sever. pag 64. p. 111. l. 7. D. Ambroſ. apud Caſaub. pag 124 6.

257. *Ufens*] *utens* Moret. qui & *Phetonteae* exhibet.

259. *flavaeque terens q. Maricae*] *flaviſque* duo Med. *tenens* Vat. pr. Farn. *terens* Moret. Petav. pr. Vat. quint. Pal. Farn. Med. duo. *Mariſcae* Leid. pr. Moret. item duo Med.

260. *temperat arva*] ſic duo Med. Petav. pr. Livin. ex Virgilio,

—— *ſcatebriſque arentia temperat arva.*

de Galeſo. Haec Heinſius ad oram ed. Antverp. qui & in margine primae ſuae edit. adſcripſerat locum Minuc. Felic. pag. 17. ed. Leid. *Aegypti ſiccitatem temperat Nilus. ora* Pric.

261. *celebrabitur undis*] *celebretur in undis* Pal. Pric. Med. duo.

264. *peplis o. infecta*] *epulis* Leid. pr. duo Vat. Pal. Farn. Pric. *refecta* ed. Parm. & Vicet. *infecta* Ald. mox *Horrida* pro *Humida* Pric. a m. pr.

267. *annus*] ſic Vat. quint. Pal. Pric. Exc. Laeti. *annae* ed. Vicet. *anne* vet. Gyr. Vat. opt. Farn. & Var. Lect. e marg. Parm.

269. *procedat b. non*] *procedit* ed. Vicet. *nec* Med. quart. pro *torpens* Heinſius conjecerat *torrens*. mox *tepido* Petav. pr. Med. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *trepido* Pal.

273. *aeſtas induat*] *aetas* Pric. mox *imbuat uvis* Vat. duo, Pal. Farn. *ambiat* Petav. pr. & Ald. *inbiat* Leid. pr. a m. pr.

277. *loquetur*] *loquatur* Vat. quint. Pal. dein *ſcribunt* & *ducunt* Pal. Pric. & Med. pr.

AD LIB. I.

IN RUFINUM.

In Rufinum] Hi libri primo loco ſunt in Codicibus Moreti, Lovanienſi, & Excerptis Gevartii. in Rottendorphiano legitur. *Incipit magnum opus Cl. Claudiani. praefatio in librum primum.* in Vaticano ſec. erat: *De perfidia Rufini & laudibus Stiliconis liber primus incipit.* Codex Dominicanorum Florentiae ad D. Marci exhibet, *Fl. Claudiani Panegyricon. Incipit liber primus de geſtis Theodoſii.* in Petav. pr. a manu recente adſcriptum: *Cl. Claudiani in Rufinum liber primus incipit.* in Codice S. Salvatoris Bonon. eſt, *Praefatio in librum Cl. Claudiani.* Exc. Laeti habent *Cl. Claudiani V. C. Prologus in Lib. I. bell. civil.* Var. Lect. e margine Parm. ſimiliter inſcribunt, *Cl. Claudiani V. C. Belli Civilis liber primus.* in primo Leidenſi erat, *Incipit propoſitio libri de Rufino.* in Vaticano tertio deeſt liber primus & pars ſecundi.

AD PRAEFATIONEM.

1. *Python c. decidit*] *Pytho* Vat. quart. *Phiton* Lov. qui ſic ſemper exhibet. *concidit* Bonon. Oxon. ſec. & Sched. Gud.

2. *Jugo*] *ſolo* Petav. tert. qui & *jugo* habet. *Quis* pro *Qui* Leid. ſec. a m. pr. *Et* vel *Qui* Leid. pr. *ſpinis* pro *ſpiris* Var. Lect. ed. Antv. *tegeret ſpiris* Farn. Petav. tert.

4. *tangeret aſtra*] ſic duo Vat. Pal. Rott. Par. Ambr. tert. Moret. ſec. qui & *cingeret* habet, Exc. Laeti & lib. Lucenſ. *tingeret* Bonon. Reg. Oxon. ſec. Thuan. Leid. duo, Ambr. duo, Petav. ſec. Tholoſ. Farn. Ald. ed. Vicet. Exc. Gevart. Var. Lect. ed. Antv. *cingeret* Sched. Gud. *tingeret* vel *tan-*

geret Vat. quint. ambo Moret. *tergeret* vel *tangeret* Vat. quart. *tangeret*, *tingeret* vel *tergeret* Oxon. pr. quod Heinſio probatum. in Lov. erat ... *gueret aſtra* & *t* videbatur deletum; dein inter lineas *tangeret* reſcriptum. ut fuerit *tergueret*. Heinſius adſcripſerat locum ex Lib. II. de laud. Stilich. 272.

—— *ſummae tangunt laquearia criſtae.*

ubi ex Med. pr. repoſuit *terguunt*.

5. *Parnaſus*] ita Lov. Leid. duo, ambo Moret. Put. Petav. tres, Reg. Thuan. Mazarin. Florent. Ald. *ſoluto* vel *ſolutum* Moret. pr. *ſolutum* legit Heinſius. mox *erepta* pro *erecta* Petav. tert.

7. *ſpatioſis tractibus*] *ſpatioſis* vel *ſquamoſis* Vat. opt. *fractibus* vel *frondibus* Put. *frondibus* Med. ſec. a m. pr. Petav. tert. Mazar. Rott. Pric. Oiſel. *fractibus* Petav. ſec. *ictibus* Exc. ex Pat. rec. *tractibus* vel *frondibus* Ambroſ. ſec. *explicuiſſe* pro *explicuere* Put. a m. ſec.

9. *ſpumavit*] *fumavit* Rott. Thuan. Oiſel. Sched. Gud. *ſpumavit* vel *fumavit* Put. *fumavit* vel *ſpiravit* Ambr. ſec.

10. *Cephiſos*] ſic Reg. Ambr. tert. Lov. Bonon. Tholoſ. Leid. ſec. Moret. ſec. duo Oxon. tres Vat. item Petav. tres & incert. Heinſ. *Cephiſus* Pat. Florent. Put. Rott. Oiſel. Pal. Farn. Pric. Moret. pr. Ambr. ſec. Vat. ſec. duo Med. Ald. Exc. Laeti & Lucenſ. *liquidis* Florent. Med. duo, Rott. Oiſel. Pat. Ambr. ſec. Put. reliqui omnes *nitidis*, quod & habet Ald. ed. Vicet. & Exc. Gevart. *liquidis* vel *nitidis* Moret. pr. in Schedis Gud. haec ſcripta erant. *Cephiſus liquidis* — Iſingrin. — *nitidis*, quod lineola ſubduxerat, ut moneret in ſuo codice ita fuiſſe. mox *rura* vel *regna* Oxon. pr.

13. *ducti*] ita Florent. *dulci* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *dulci* vel *ducti* Vat. pr. Moret. pr. Med. ſec. Rott. Put. Petav. pr.

14. *ſevera Dei*] ita fere omnes ſcripti. *Dei* vel *Deos* Vat. quint. Heinſius conjecerat *ſonora*. vs. 16. *veſtram* pro *noſtram* Vat. quint.

18. *pacem*, *v. a. regunt*] *pacis* Ambr. tert. qui & *cadunt*. *tegunt* vel *cadunt* Ambr. ſec. Oiſel. Petav. tert. *regit* Exc. Lucenſ. *gerunt* Var. Lect. ed. Antv.

AD LIB. I.

IN RUFINUM.

In Rufinum] de Rufino Theodorit. Lib. IX. Tripert Hiſt. Saidas in *Theodoſius* & *Rufinus*. Gyr. *Rufinus Aradius*, *Comes Orientis* memoratur Ammiano Lib XXIII. initio. NB. In Excerptis vetuſtiſſimi Libri Lucenſis haec in margine notata ſunt. *Hic coepi conferre cum vetuſtiſſimo Codice amici cujusdam Lucenſis. geminis punctis . . notata ſunt. quae illinc emendabo.* Apparet ergo duobus Codicibus uſum, cum jam ante diverſas lectiones adnotavit. Caeterum nos quoque, ubi duo puncta invenimus, ea expreſſimus. Idem monet, ubi tale ſignum + adſcriptum fuerit, veterem lectionem abraſam aut interpolatam ab improbis correctoribus fuiſſe. Haec Heinſius ad edit. Lugd. 1551.

1. *Saepe mihi* &c.] de providentiâ his ſimilia diſputantur apud Minuc. Felic. Octav. pag. 5. ed. Leid. vid. illic interpretes. Senec. Hippol. 960 & ſeqq. de iis, qui Deos non eſſe crediderunt apud veteres, vide Minut. Felic. l. c. Elmenhorſt. in Arnob. pag. 29. 30. Lucian. p. 672. 673. 681. 687. 728. 729.

4. *Nam*] *Jam* Vat. quint. *ſecula* Med. ſec. a m. pr. *Perſcriptosque* ed. Vicet. & Var. Lect. e marg. Parm. *mari* Oxon. pr. Reg. Thuan. Tholoſ. Pal. Farn. Ambr. pr. tres Vat. duo Heinſ. Med. pr. Leid pr. & Ald. *maris* Vat. pr. Farn. a m. ſec. Oiſel Rott. a m. ſec. *mari* vel *maris* Ambr. ſec. *annisque* Thuan. a m. pr. *annoque* Vat. quint. *annique* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *amnisque* Med. tert. & vet. Gyr. *animique* Med. ſec. a m. pr. Heinſius adſcripſerat locum ex IV. Conſ. Honor.

Ne pete praeſcriptos homini tranſſcendere fines.

7. *Conſilio firmata*] *Conſcilio* Farn. Heinſius conjecerat *formata*. mox *diviſo* Florent. Med. ſec. *diviſo* vel *diverſo* Reg. Oxon. pr.

9. *Juſſerit igni*] *Juſſerat* Med. quart. & Exc. Lucenſ. *igne* Vat. ſec. Farn. Med. quart. Exc. Lucenſ. ed. Parm. & Vicet. caeteri omnes *igni* exhibent. *Compelli* pro *Compleri* Mazar. *porrexerat* & *libraverat* Med. quart. & Exc. Lucenſ. *vibraverit* Tholoſ.

12. *Sed*] *Et* Florent. *At* Farn. Med. quart. Exc. Lucenſ. *Et* a m. pr. *At* a m. ſec. Med. ſec.

16. *vacuo quae currere*] *qui* vet. ed. Parm. Put. pro Var. Lect. *quae* Reg. Thuan. Mazar. Moret. Lov. Exc. Gevart. & Ald. in Schedis Gud. erat, vacuo *qui* currere — Lego, *qui*. al' *quae*. *ſemina currere* Vat pr. Pat. Incert. Heinſ. ed. Vicet. *ſaecula* Thuan. Heinſius adſcripſerat, *ſemina*, ἀτόμους. vid. Ouzel. in Minuc. pag. 26.

18. *ſenſu Ambiguo v. n. p. v. n. veri*] *Ambigua* Vat. quint. *ſenſus Ambigui* vel *ſenſu Ambiguo* Moret. *ſenſu ambiguo* reliqui omnes. *noſtri* Ambr. Tholoſ. Reg. Mazar. Med. tert. Incert. Heinſ. Petav. duo, ed. Parm. & Vicet. *veri* duo Med. Heinſ. Pal. Pric. Vat ſec. Rott. Oiſel. Leid. pr. *veri* vel *noſtri* Vat. duo, Farn. Florent. Med. pr. Mazar. Put. Lov. duo Petav. Exc. Lucenſ.

22. *queror*] *querar* Farn. Florent. Moret. pr. Med duo & Exc. Lucenſ. *lapſu majore* Exc. ex Pat. rec. ed. Parm. & Vicet. *lapſu* vel *caſu* Rott. Heinſius adſcripſerat locum Minuc. Fel. cap. XXXVII. *in hoc altius tolluntur, ut decidant altius*. mox *quae* pro *qua* Pat.

26. *Alecto, p. late*] *Allecto* omnes fere MSS. *thies* Tholos. mox *lumina* pro *limina* unus Heinſ. & Exc. Lucenſ. *culmina* Farn. *conſilium* pro *concilium* Tholos.

29. *Innumerae peſtes Erebi*] *Innumerae peſtes, Erebi* MSS. omnes. mox *flexu* pro *fetu* Var, LL. ed. Antv. *nutrix d. belli* vel *rixae* Oxon. pr. tum vs. 31. *lecto* pro *leto* Ambr. ſec.

34. *Timor*] Heinſius conjecerat *Tumor. cui ſemper adhaerens* Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. vet. ed. Parm. *quoi* ed. Vicet. *cui* vel *quem* alter Moret. *quem* reliqui omnes, ut & Var. LL. ed. Antv. in Pat. exſtat

—— quem ſemper Egeſtas
Infelix humili greſſu comitatur euntem.

Heinſius adſcripſerat locum Ovid. XII. Met. in Fab. Cygni.

Cedentique ſequens inſtat.

ſic in optimo Cod. legitur. vulgo *Cedentemque*. dein alia manu notatum erat. *adhaerere aliquem.* vid. Giphan. Ind. Lucret. *populator* vel *ſpoliator* Reg.

37. *pectora*] *viſcera* Med. pr. Pal. unus Heinſ. *pectora* vel *viſcera* Pric. Moret. ſec. *veniunt longo certamine* Pric.

39. *ferrata ſedilia*] *ferrata* vel *ſecreta* Vat. opt. *cubilia* Incert. Heinſ. a m. pr. mox *totaque* Pat. Moret. pr. *torvaque* reliqui omnes, Exc. Lucenſ. ed. Parm. & Vicet. *torvaque* vel *totaque* alter Leid.

40. *Alecto s. in mediis*] *Allecto* omnes ſcripti fere. *medio* Pat. Farn. Pric. Moret. pr. ed. Vicet. *mediis* Tholos. Exc. Lucenſ. *medios* Vat. pr.

42. *obſtantes in t. rep. hydros*] *errantes* Var. LL. ed. Antv. a m. pr. *a pectore* Farn. *angues* Vat. quatuor, Pal. Farn. Pric. Rott. & Oiſel. *hydros* Oxon. pr. mox *errare jubet* Exc. Cod. Rhem. *tum* Moret. *tunc* caeteri omnes, & Exc. Lucenſ.

44. *rabidis*] ita tres Vat. duo Ambr. duo Med. Pric. Thuan. vet. ed Parm. & Vicet. *rapidis* reliqui. *rabidis* vel *rapidis* Put.

45. *ſaecula curſu*] *tempora* Ambr. pr. *foedera* Thuan. *ſaecula* vel *tempora* Oxon. pr. *luxu* Farn. *curſu* Rott.

47. *Quae nova corrupit*] *Quo* Bonon. Tholoſ. Vat. quart. Lov. duo Petav. Vat. Livin. & Leid. ſec. a m. pr. item Exc. Gevart. *Quae* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. *Quae* vel *Quo* Oxon. pr. Put. Petav. pr. *corrupit* Ambr. pr. duo Med. Vat. ſec. Pric. & vet. ed. Parm. reliqui *corrumpit*. *corrumpit* vel *corripuit* Vat. quint. *dementia* pro *clementia* Bonon. & Tholoſ.

48. *Quo rabies*] *Quid* Med. quart. & Exc. Lucenſ. dein *ſtringimur* vel *cingimur* alter Moret.

50. *nimis ignavae*] *minus* ed. Vicet. *ignarae* Moret. alt. *Jupiter arcet Olympo* Exc. Lucenſ. *coelo quas J. arcet* Moret. pr. *Theodoſius* MSS. *Theudoſius* Exc. Laeti. Θευδόσιος Gyr.

52. *En*] ita omnes MSS. *Et* Ald. *aetas* pro *proles* Exc. ed. Antv. *vagantur* eſt in plurimis MSS. mox *canunt noſtra de plebe t.* duo Vat, *de noſtra plebe* Lov. Reg. Bonon. Tholoſ. Incert. Heinſ. duo Oxon. duo Leid. Petav. duo, Med. tert. & Exc. Gevart. *gente* Farn. & Moret. ſec. *gerunt* vel *canunt* Lov. & Vat. Livin.

55. *Pro dolor*] ſic Put. Rott. Vat. duo. *Proh.* Lov. Farn. Vat. duo, ambo Moret. duo Oxon. item Leid. *Proh pudor* Med. pr. Pal. Incert. Heinſ. *delapſa* Ambr. ſec. reliqui fere omnes *dilapſa*.

56. *inſultat, vitiiſque a ſt. reciſis*] *exultat* Pal. *vitiis*, ſine copula, Farn. Petav. pr. *vitiis ab ſtirpe* Oxon. pr. *reſciſſis* Pat. Ambr. pr. Vat. ſec. mox *tenebroſo a carcere* Med. ſec. a m. pr. *in carcere* Florent. Med. duo, Vat. pr. Pal. Rott. unus Heinſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. *tenebroſo carcere* reliqui omnes ſine praepoſitione.

58. *At nos indecores*] *Et* Moret. alter. *Ac nos* Leid. pr. *dedecores* Exc. Cod Rhem. *torquebimus* Florent. *torquebimur* vel *torpebimus* Moret. ſec. mox *objectae* pro *ejectae* Mazar. *terris* vel *regnis* Lov. & Vat. Livin.

60 *Quid Furias deceat*] *Quid deceat Furias* Ambr. ſec. *faſces* vel *vires* Moret. ſec. *ſuetas conſumite vires* Var. LL. ed. Antv. *tandem* pro *tanto* Rott. *diſcernite* Med. pr. *diſcrimine* ed. Vicet.

63. *v. diem, laxare*] *Deum* Vat. quint. a m. pr. *Deos* a m. ſec. *lapſare* Florent. *raptis immittere* Leid. ſec. & Exc. Gevart. *rivis imm. ruptis* Vat. ſec. Pric. *emittere* Petav. duo a m. ſec. & Pat. *rivis* unus Heinſ. mox *vexare fidem* Reg. Med. pr. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *lapſare* Med. ſec. Pric. *laxare* tres Vat. Rott. Oiſel. *laxare* vel *vexare* Put. Moret. pr. Leid pr. *laxare* vel *lacerare* Exc. Laeti, *turbare* MS. Vat. N°. 1660. *vexare* vel *turbare* Oxon. pr. *vetare* & emend. *turbare* Vat. Livin. unde Heinſius jam conjecerat *vexare*. *cruente* vel *cruentum* Lov.

66. *totos*] ſic quatuor Vat. Pal Farn. Pric. Rott. Oiſel. *tortos* Petav. ſec. a m. ſec. Leid. pr. Exc. Cod. Rhem. *totos* vel *tortos* Oxon. pr.

69. *jura tuetur*] ſic Pat. Thuan. Ambr. ſec. & pr. a m. ſec. vet. Gyr. duo Med. duo Vat. Pal. Rott. Oiſel. item unus Heinſ. *veretur* Vat. duo, Pric. Exc. Laeti. *tuetur* vel *veretur* Lov. Vat. pr. Put. Med. ſec. ambo Moret. Florent. Mazar. Petav. tert. & Exc. e Pat. rec. *tuentur* Med. quart. Exc. Lucenſ. Sched. Gud. *verentur* Farn.

70. *Diſſenſuque*] *Aſſenſuque* Pric. *commurmurat* Med. quart. Exc. Lucenſ. ſoc. *ſeu murmurat* Moret. pr. *ceu* Lov. mox *implacata* Med. ſec. duo Ambr. *cum flamine* Vat. opt. & Farn. *flamine* vel *flumine* Leid. pr. Oxon. pr. Pric. Lov. caeteri omnes *flumine*.

72. *tumor*] *timor* Med. quart. Leid. pr. a m.

pr. ed. Vicet. *dubiumque per aeſtum* vel *dubioſque per aeſtus* Moret. mox *laxa* vel *laſſa* Med. ſec.

75. *fremitus*] *gemitus* Vat. pr. *propbatus Terror* Ambr. pr. *tumultus* vel *profanus* Florent. *Terror* Oxon. ſec. *ſpinis* pro *ſpumis* Vat. ſec.

77. *Non niſi quaeſitum*] *Nec* Vat. quart. *Non ſi* Sched. Gud. *Illicitumque* duo Vat. Rott. Pal. *Illicitumve* Pat. Thuan. Put. Petav. tert. Mazar. *Illicitumque* vel *Illicitumve* Moret. ſec. mox *patris* Vat. quint. *fuderat* Florent. & Exc. Lucenſ.

80. *Et d. t. polluit arcus*] ita Leid. pr. & Exc. Lucenſ. ſec. *Haec* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *defenſoris* Leid. ſec. alter Moret. a m. ſec. & Exc. Gevart. *terruit* Vat. ſec. Pric. Pat. *polluit* vel *terruit* Vat. pr. *artus* Pal. duo, Ambr. duo, Med. Petav. duo, Exc. Gevart. Sched. Gud. & ed. Vicet. *arcus* vel *artus* Put. alter Moret. Med. quart.

81. *Athamanteae*] *Athamantheos* Vat. quart. & quint. a m. pr. unde Heinſius conjiciebat *Athamantiados*.

83. *Alternis luſit jugulis*] ſic Exc. Lucenſ. *Alternis jugulis luſit* Vat. quint. *Alterius* Leid. pr. a m. pr. & ed. Vicet. *luxit* Petav. ſec. *Thebae* Med. pr. Vat. pr. Pal. Farn. *Thebae* vel *taedae* Leid. pr. *tedae* vel *dextrae* Mazar. mox *Oedipoden* Ambr. ſec. alter Moret. Lov. Incert. Heinſ. Exc. e Pat. rec. Ald. caeteri MSS. *Oedipodem* & *Thyeſtem* exhibent.

86. *tunc*] *nunc* Farn. Ambr. pr. *affatur* Farn. Leid. pr. *affatur* vel *effatur* alter Moret. mox *Digna* pro *Signa* Exc. ed. Antv. *O ſociae* Med. tert. Exc. Lucenſ. & ed. Vicet. τὸ *O* deeſt in Vat. opt. Pal. Rott. Florent. tribus Med. & Vat. Livin.

89. *intendere letum*] *immittere* Pal. Med. pr. Exc. e Pat. rec. *intendere vulnus* Thuan. ad vulgatam tuendam Heinſius adſcripſerat in marg. ed. Lugd. 1551. locum Lib. II. in Ruf. 371.

——— *intendere longos*
A tergo amplexus.

& Albinov. (ad Liv. 361.)

Ecce necem intentam coelo terraeque fretoque.

ſic *intendere ſpicula* Noſter alibi.

90. *cunctis immanius b.*] *natis* vel *notis* Pric. *immanior* Petav. ſec. a m. pr. mox *mobiliusque fera* Rott. tum *Euris* vel *urſa* Moret. pr.

91. *Acribus, Euripi reſluis*] ſic Exc. Lucenſ. ſec. *Acrius Harpyis* Vat. quart. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *reſluis* Var. LL. ed. Antv. *fulvis* vet. Gyr. Pal. *fulvis* vel *flavis* Exc. Lucenſ. *flaviſque* Med. quart. Leid. ſec. Exc. Gevart. reliqui libri *flavis*. *incertior* Pal. Thuan.

93. *parvus reptavit*] ita omnes ſcripti, Exc. Gevart. & Lucenſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. mox *teneroque per ardua* omnes fere codices MSS. *tenero perque ardua* Farneſ. ed. Parm. & Vicet. *volata* vel *volutus* Vat. quart.

96. *Ubera q. fletu*] *Oſcula* Pric. Oiſel. Thuan. Moret. pr. *Ubera* vel *Oſcula* Leid. pr. Med. quart. & alter Moret. *flexu* Vat. quint. a m. pr.

97. *finxerunt ora*] *fixerunt* Reg. Petav. ſec. Oxon. ſec. ed. Vicet. *finxerunt* vel *fixerunt* Oxon. pr. *ora* duo Vat. Pric. Rott. Oiſel. Thuan. Med. ſec. Petav. pr. *membra* Vat. quart. & quint. Farn. Pal. *membra* vel *ora* Vat. opt. Put. Florent.

98. *Meque etiam trad. d.*] ſic Vat. quatuor, tres Petav. Put. Mazar. duo, Med. duo Heinſ. Lov. Moret. Bonon. Tholoſ. Pat. tres Ambr. Oxon. ſec. Leid. ſec. Vat. Livin. Sched. Gud. ed. Vicet. *me tradente dolos geſtus artemque n.* Farn. Pric. Rott. Oiſel. duo Med. Florent. Ambr. ſec. Put. a m. ſec. Pat. pro var. lect. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. Heinſius legebat *aſtusque artemque nocendi. arteſque* Oxon. pr. Leid. pr. Reg. Bonon. duo Petav. duo Med. totidem Heinſ. & Ambr. Exc. Lucenſ. pr.

99. *Et didicit*] *Edidicit* duo Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Vat. ſec. a m. ſec. *Cum didicit* Vat. quart. a m. pr. *vultuſque minaces* Moret. ſec. *minantes* Rott. Med. ſec. *nocentes* Med. quart. & ed. Vicet.

100. *fraudem praetexere*] *fraudes* Vat. pr. Rott. Florent. duo Med. *protexere* Med. quart. Petav. tert. duo Vat. Oiſel. mox *ſaevitia* Farn. Put. Mazar. Pat. *ſaevitie* Lov. Moret.

102. *Tarteſſiacis i. ſatiarit*] *Tarcheſiacis* Var. LL. ed. Antv. *Carcheſiacis* duo Med. & Moret. *Charcheſiacis* duo Leid. *ſatiaret* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. *ſatiarit* Rott. Lov. Mazar. Oiſel. *ſatiarit* vel *ſatiaret* Put. *vel ſtagna* Reg. *ſi ſtagna* Ambr. pr. *vel ſtagna* vel *non ſtagna* Leid. pr.

104. *totumque exh.*] *totumque ſi exh.* Med. quart. *totum ſi exh.* Farn. Ambr. tert. *totum quoque ſi hauſerit* Exc. Lucenſ. ſec. *Hermon* Med. tert.

105. *Ardebit m. ſ.*] *arcebit* Med. quart. *quam fallere* ambo Moret. *nam* Vat. quint. a m. ſec. *quam* vel *qua* Exc. Laeti. *unanimes* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *unanimos* legit Heinſius. ſic alibi, *unanimi fratres*. mox *hominem* Farn. Vat. quint. a m. ſec. & Incert. Heinſ. *hominum* vel *hominem* Rottend. Moret. pr.

108. *fugeret*] *fugit &* Var. LL. ed. Antv. *Oreſtes* Pat.

109. *fateor vinci*] *vinci fateor* Farn. Pric. Med. quart. Put. Exc. Lucenſ. *rabidoque* duo Vat. Petav. pr. Exc. ex Patav. rec. & ed. Vicet. *rabidoque* vel *rapidoque* Vat. quint. *rapidoque* reliqui MSS. & Sched. Gud. *magiſtrum* Rott. *Megaeram* Pric. *magiſtram* vel *Megaeram* Oxon. pr. *neque plus* Mazar.

111. *quidquid ſcelerum*] ſic Ambr. ſec. Med. quart. Exc. Lucenſ. *ſcelerum quidquid* quatuor Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel.

112. *ſi veſtrae r. e. accommoda*] *noſtrae* Med. ſec. Mazar. Pat. Vat. quart. Heinſius hic adſcri-

ferat. accommoda turbae] ſic Trebell. Poll. in Claud. pag. 207. *ſi ejus animo accommodum eſt, quando voluerit, accipiat praetorianam, accipiat praeturam.*

113. *Reg. ad ſummi*] *ſummam* Var. LL. ed. Antv. *perducam* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Lov. Oiſel. *producam* Med. duo. & ſic legebat Heinſius, qui adſcripſerat locum Lib. I. in Eutrop. 155. atque adeo notabat Salmaſ. p. 358. male mutaſſe *τὸ producere.*

114. *ille*] *ipſe* Vat. pr. Med. quart. Exc. Lucenſ. *ingeniis* vel *inſidiis* Med. ſec. *veſtri* Pat. mox *junctaeque* Petav. ſec. *conexuit* Med. ſec. *conixuit* Exc. Lucenſ. ſec. *contexuit* Thuan.

119. *Nodavitque ad. comas*] *Nodatamque ad. comam* Vat. opt. *Flegetunta ſororum* Var. LL. ed. Antv. *Poſcit* hic pro *petit* poni, notaverat Heinſius. *flagrantis vertice* alter Moret.

121. *piceo ſuccendit*] *piceum* Vat. pr. *ſuccendat* vel *ſuccendit* Petav. pr. *Nigraque* duo Vat. Ambr. tert. *Nigraque* vel *Pigraque* Vat. quint. *concitat* pro *concutit* Thuan.

123. *pandit qua*] ita quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *qua pandit* Pat. Oxon. pr. mox *ubi fertur* Exc. Lucenſ. ſec. *quo fertur* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *qua* Ambr. pr. *Ulixes* omnes fere MSS.

125. *populum moviſſe filentem*] *populos* Farn. *noviſſe* Oiſel. *ſilentum* Vat. quatuor. Pal. Pric. Farn. Oiſel. Rott. *volantum* Exc. Laeti. *ſilentem* Exc. Lucenſ. ſec. atque ita correxerat Heinſius adſcripto loco Lib. II. de Rapt. 237.

127. *auditur queſtus*] *auditu* Vat. quart. a m. ſec. *auditus* Petav. tert. *errare figuras* Leid. ſec. Exc. Gevart. *mugire* Med. ſec. *mugire* vel *migraſſe* Rott. *catervas* Vat. pr.

129. *Hinc D. proſiluit*] *Huc* Vat. duo. *Hic* Petav. tert. *Huc* vel *Hinc* Oxon. pr. Reg. Vat. quint. Petav. pr. *proſiliit* Put. Reg. Mazar. Med. pr. Oxon. pr. Leid. pr. ambo Moret. *proſiluit* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel.

131. *Terrifico*] *Tartareo* Thuan. *ſentit* Med. ſec. Ambr. tert. *ferale* Exc. Laeti & Lucenſ. *lethale* Pric. *fatale* ed. Parm. & Vicet. *ferale* vel *fatale* Exc. ex Pat. rec. *Tethis* Var. LL. ed. Antv. *Thenis* vel *Thetis* Lov.

133. *Rhenus projecta t. urna*] *Rheni* Med. tert. *Rhenus* vel *Rhemus* Florent. Put. Ambr. pr. *remis* Med. quart. *ſubjecta* Ambr. pr. Med. ſec. Put. Rott. *unda* quatuor Vat. Pal. Rott. Oiſel. *urna* Pric a m. pr. Farn. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *urna* vel *unda* Florent. Petav. pr. Ambr. pr. item Moret.

134. *ſponte*] *ſaepe* Vat. pr. Oiſel. Thuan, Rott. Pric. a m. pr. *ſponte* vel *ſaepe* Florent. Ambr. pr. Vat ſec. *figuris* pro *Colubris* Thuan. qui mox *Longaevam* & *Longaevum* exhibet. *ſerenas* pro *ſeveras* Ambr. tert. *Perſulcata* Exc. Laeti & Lucenſ. *Perfalcata* ed. Vicet. *Praeſulcata* Vat. ſec. Leid. pr. *preſiccata* Exc. lib. Rhem. a m. ſec.

137. *Invadit m. Eluſae*] *Invaſit* Rott. *Eluſae* vet. Gyr. Vat. pr. Pric. Oiſel. Florent. Med. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *Elyſae* Exc. Laeti. *Eliſae* Lov. ambo Moret. tres Vat. Pal. Farn. Rott. duo Med. Put. tres Petav. Reg. Pat. Thuan. Mazar. duo Oxon. item Leid. Heinſ. ed. Parm. *Eliſis* Exc. Lucenſ. pr. *Eliſes* Med. quart. *Eleuſae* Thuan. [*Eluſa* urbs Galliae in Agennia. Sulpit. Sever. Lib. II. *Eluſonem* Paulinus adpellare videtur Epiſt. VI. ſub finem.] Haec Heinſius ad ed. Antverp. Plant. 1596.

138. *Tecta petens*] ita Exc. Laeti. *petit* ed. Parm. & Vicet. *languentibus* Pat. *lucentibus* vel *liventibus* Reg. Oxon. pr. *tum* pro *tunc* Exc. Lucenſ. ſec. Oxon. pr.

140. *fruſtraque*] Heinſius corrigit *fruſtrane. patriis inglorius arvis* Vat. duo & Exc. Laeti. *patriisque* Florent. Rott. Vat. duo, Pat. *armis* Pal. Med. pr. & tert. a m. pr. Exc. Lucenſ. & ed. Vicet. *Abſumis* pro *Conſumis* Incert. Heinſ.

142. *donent*] ſic duo Oxon. duo Leid. & Vat. Livin. *dedent* Exc. Lucenſ. ſec. *debent* vet. Gyr. *donent* vel *debent* Vat. pr. *ſpondent* vel *donent* Moret. pr. mox *toti dominabere mundo* tres Med. *toto donabere mundo* Leid. pr. Vat. pr. Rott. Oiſel. Thuan. Florent. Petav. tert. Vat. Livin. Moret. pr. a m. ſec. & Incert. Heinſ. *toti dominabere* vel *toto donabere* Reg. Put. Petav. pr. Oxon. pr. *toto dominabere* Vat. quart. *toti* vel *toto* Pat. Lov. *nec ſperne* Petav. ſec. & Pat.

146. *novi, quo*] *quo* vel *quid* Oxon. pr. *quod* vel *quo* Reg. *Eripiat* vel *Excipiat* Florent. mox *Imperet arte* duo Vat. Rott. Petav. pr. duo Ambr. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. Ald. *Imperat* Oxon. ſec. duo Leid. duo Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *neque* Mazar.

151. *letali germine pollens*] ſic Ambr. tert. *carmine* Med. ſec. Vat. quint. reliqui omnes *gramine. pollet* Pric. a m. pr. & Ald. mox *Scythiae* Pat. Farn. Pric. Thuan. Med. duo, Exc. Gevart. *Sciticae* Oxon. ſec. *Sitiae* Oxon. pr. a m. ſec. *vernant in gramine* Ambr. duo & Tholoſ. *vernanti gramine* Bonon. *gramine* etiam habent omnes Vat. Pal. Farn. Rott. Pric. Oiſel. *gramina* Exc. Lucenſ. ſec. *carmina* & emend. *gramina* Florent. *rupes* vel *cautes* Vat. pr. Heinſius legit *vernant in carmina.*

153. *Quas legit*] *Quaſque legit* Florent. a m. ſec. *ſacriſque vocavi* Bonon. a m. ſec. *levavi* Exc. Lucenſ. ſec. *litavi* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *litavi* vel *levavi* Pric. *litando* Vat. pr. pro varia lect. *litatis* Med. tert. *litatam* legit Heinſius, qui adſcripſerat locum Ovid. XIV. Met. 364.

—— *ſacriſque ex more litatis.*

ſic *ſanguine litare* Capitolin. p. 168. l. 27. alia vero manu, ut videtur, notatum erat, *ſacriſque citavi* vet. cod. Claverii. vid. Val. Flacc. Lib. III. [520.] loco corrupto,

Furias Ditemque ciebo.

male

male *movebo* v. c. Carr. quod praeceſſit. *citavi* autem jam conjecerat Gronov. ad edit. Barth. mox *conditaque* Vat. quart. & quint.

158. *Ire vagas q. & fulmen*] *Et revagas* Med. quart. *flumen* Florent. & Exc. Lucenſ. *fulmen* Exc. Lucenſ. ſec. *fulmina* Livin. reliqui MSS. Ald. & ed. Vicet. *flumina* exhibent. Heinſius adſcripſerat locum Senec. Herc. Oet. 470.

Stet deprehenſum fulmen.

ut ibi ex vet. Cod. Med. legit pro vulgato *Sit*.

159. *non prono curv.*] *parvo* alter Moret. a m. pr. *curvari* Vat. pr. Farn. *curſu* pro *lapſu* Pat. & Vat. ſec.

160. *In fontes*] *Ad* Exc. Laeti. *ne vana* Pat. Farn. Put. Reg. Oxon. pr. Ambr. pr. item Vat. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *non* Rott. *nec* Med. ſec. *locutam* Pal. a m. ſec. Med. duo, Petav. ſec. a m. ſec. & tert. unus Heinſ. Exc. Laeti & ed. Vicet. *locutum* Thuan. pro var. lect. & Exc. Lucenſ. pr.

162. *Dixerat: &*] *Dixit ad haec* Ambr. ſec. *en* conjiciebat Heinſius. *lapidum* pro *mirum* Pat.

165. *intuitu*] *aſpectu* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *adprime* Pat. *tumebat* Exc. Laeti & Lucenſ. *timebat* Pal. Petav. ſec. *ruebat* ed. Vicet. *tractu* pro *tactu* Oiſel.

167. *riguiſſe*] *riguere* Tholoſ. Ambr. pr. *fulvamque revinctos* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *flavamque* Leid. pr. *fulvamque* vel *flavamque* Rott. *revictos* Med. quart. & Exc. Lucenſ. pr. *reductos* Farn. ed. Parm. & Vicet.

168. *tum*] ſic Bonon. Tholoſ. Lov. Ambr. Thuan. Leid. pr. duo Oxon. & Petav. item Incert. Heinſ. *tunc* Rott. Oiſel. *vidit* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *vertit* Pat. ed. Parm. & Vicet. mox *invito* Bonon. Oiſel. Med. tert. duo Petav. alter Moret. *invicto* Leid. pr. a m. pr. *inviſo* vel *invito* Reg. Lov. duo Oxon. *inviſo* vel *invicto* Vat. ſec. *injuſto* Ambr. pr.

170. *animi victus*] *animum* Pric. *animum* vel *animi* Vat. quint. *victus* vel *tactus* Oxon. pr. *vocabis* Vat. opt. Farn. Pal. Rott. Oiſel. *vocâris* Med. duo, Thuan. & duo Vat. *vocatis* Vat. quart.

172. *juſſu Furiae*] ſic Mazar. Lov. Tholoſ. Leid. ſec. alter Moret. Petav. pr. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *Furiae juſſu* Vat. ſec. Rott. Pal. Oiſel. *ductu* vel *monitu* Bonon. mox *Inſtabiliſque* Exc. Lucenſ. pr. *Inſtabiles*, absque copula, Reg. Leid. pr. Vat. pr. Rott. *diu* vel *olim* Moret. pr. *Simplegades* Oxon. pr. *Symplegades* Rott. Pal. unus Heinſ. duo Vat. item Med. ambo Moret.

174. *Inclyta*] *Indita* Lov. Med. ſec. *Indita* vel *Inclita* alter Moret. *qua celſa* Med. quart. *celſa qua* Vat. duo, Pal. Farn. Rott. Pric. *arce* Exc. ex Pat. rec. a m. ſec. & ed. Vicet. *urbe* vel *arce* Oxon. pr. caeteri MSS. *urbe*.

175. *Odryſiis A. diſterminat*] *Otriſiis* Exc. Lib. Lucenſ. ſec. *Odryſiis* ed. Vicet. *Otryſiis* vel *Otbryſiis* caeteri. *diſcriminat* Vat. quatuor, Pal. Pric. Oiſel. Rott. *diſterminat* vel *diſcriminat* Moret. pr. & Farn. *horis* pro *oris* Var. Lect. ed. Antv.

176. *Ut longum perm.*] *Et* Vat. quart. *dimenſus* Pric. mox *ſubrepit* Incert. Heinſ.

179. *profert*] *praefert* Bonon. *proferre* Exc. Lucenſ. quod probat Heinſius. unde & vs. ſeq. *fallere* & *vendere* eodem modo legebat. In Excerptis Barthianae Claud. editionis, ad quam ex Schotti Codicibus quaedam notaverat Gronovius, haec leguntur. *ambitos a principe*] Juvenal. Sat. VIII. 128. Lamprid. in Sever. pag. 230. 251. Cic. Philip. II. cap. 32. Tacit. XIV. Ann. 52. Dio de Caenide in Veſpaſiano. Hoc eſt vendere fumos Martial. IV. Ep. V. ubi male interpres. Cic. Lib. XIII. Ep. Fam. 36. & IV. in Verr. cap. 34. Liban. Orat. de Aſſeſſor. pag. 193. Cic. I. ad Q. Frat. c. 4. Caſſiod. IX. Ep. 24. Lact. Lib. V. cap. 11.

181. *commoti pectoris ignem*] *commoti* vel *quo moti* Oxon. pr. *criminis* Florent. Vat. ſec. Exc. Lucenſ. *ignes* Oxon. ſec. Pal. Med. duo, Bonon. Petav. tert. duo Ambr. mox *cumulando* Vat. pr. Pric. Oiſel. Thuan. Petav. pr. a m. ſec. *Stimulando vel cumulando* Put. & Vat. quart. *ſtimulando* vel *ſimulando* Oxon. pr. *pectus* pro *vulnus* Incert. Heinſ.

183. *Ac velut*] ita Reg. Put. Mazar. Med. quart. Oxon. ſec. Leid. pr. *velud* Pat. & Moret. ſec. *At veluti* ed. Vicet. caeteri omnes *veluti*. mox *effuſum* pro *aeſtivum* Vat. quint. qui tamen & vulgatam habet. *ſimiliſque meat* Med. quart. Florent. Exc. Laeti & Lucenſ. ed. Parm. *manet* vel *meat* Put. Caeteri MSS. & ed. Vicet. *manet*. in Med. quarto erat, *Par eſt perſimiliſque meat.*

187. *ſuis iſta*] ita Pric. vulgo *calor iſte*. male. mox *circumque* & emend. *cuicumque* Moret. ſec.

188. *Contextum*] ſic Exc. Laeti. *Praetextum* Pric. *ac praedia* duo Vat. Petav. pr. a m. pr. *praelia* Exc. Lucenſ. ſec. *ferebat* ed. Vicet. *parabat* Exc. Lucenſ. *parabat* vel *ferebat* Exc. Pat. rec. tum *vellit* pro *pellit* vet. ed. Parm. *amicis* Ambr. pr. *aufert unus* Leid. pr. a m. pr.

193. *ruinas*] ſic quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *rapinas* Pat. Heinſius primo conjiciebat *ruinam*: ſed tandem legit,

—— orbiſque rapinas
Accipit una manus.

& adſcripſit. *rapinas* eſt in Iſingrini Codice. ſic & locutus eſt Lib. I. in Eutrop.

—— nunc uberiore rapina
Peccat in orbe manus.

Praedam vocat ſimiliter Lamprid. in Commodo de Perenni p. 47. l. 35. ſic [II. in Ruſin. 442.]

Illa manus, quae ſceptra ſibi geſtanda parabat.

& alibi,

Quidquid amas, dabit illa manus.

Haec Heinſius ad edit. Lugd. 1551. *manus* Med. ſec.

ſec. Florent. *domus* vel *manus* Put. Rott. & pro varia lect. Florent.

194. *ſervice coacti*] *ſunt jure* Vat. quart. *preſſi* vel *populi* Florent.

197. *tibi Lydia*] *licet India* Farn. mox *jungatur* Put. Farn. Moret. pr. Exc. Lucenſ. *Et jungant* Med. ſec. *Croeſi Cyrique* Florent. quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel Moret. pr. Exc. Lucenſ. *Cyri Croeſique* reliqui MSS. ed. Parm. & Vicet. *tiarae* Vat. ſec. Pal. Farn. Rott. duo Leid. Oxon. ſec. reliqui omnes *tiara. tiara* vel *corona* Moret. pr. Heinſius corrigebat *tiaras.* ut IV. Conſ. Honor. 215.

202. *Serranus*] *Sarranus* Put. *pugnantes* Med. ſec. Rott. *pugnaces* vel *pugnantes* Moret. ſec. *tenebat* Farn. Pric. Thuan. Med. quart. Oxon. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *tegebat* vel *regebat* Med. ſec. *tenebat* vel *tegebat* Put. reliqui MSS. *tegebat.*

204. *anguſtior*] ſic tres Vat. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *anguſtior* Vat. quart. Farn. *opulentior* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *auguſtior* vel *opulentior* Put. Petav. tert. mox *ſi quaerit* Ambr. pr. *hic quaerit* Leid. pr. *ibi* vel *tibi* Put. *inanis* Exc. Lucenſ. ſec. *quaerat* , *rapiant*, & *ſaturentur* legebat Heinſius. dein *tibi donat* Vat. pr. *hic donat* Put. & Leid. pr. *ineptas* Tholoſ. Heinſius ad oram primae ſuae edit. adſcripſerat. [*tibi quaerit inanes*] Tota haec digreſſio ex Virgilio depromta Lib. II. Georg. v. 458. & ſeqq.

207. *rapiunt T. tibi v. fucos*] *rapiant* Thuan. *tibi* Pric. Rott. Oiſel. *ibi vellera* Leid. pr. *tibi* vel *ibi* Put. Oxon. ſec. *fucos* Vat. quatuor, Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Lucenſ. *fucos* Florent. Pat. Tholoſ. Petav. pr. *fucos* a m. pr. & emend. *ſuccos* Lov. *fucos* vel *ſuccos* duo Oxon. Heinſius adſcripſerat locum Corippi Lib. II.

Curaque puniceis induxit regia vinclis,
Parthica Campano luerant quae tergora fuco.

& Mattii in Mimiambis apud Gell. [Lib. XX. Noct. Att. cap. IX.]

Jam tonſiles tapetes ebrii fuco.

208. *Et p. ſaturantur*] *Hinc* Vat. ſec. Florent. Oiſel. Med. ſec. ed. Parm. *ſatiantur* Med. pr. Mazar. Pal. Pric. *ſaturentur* Thuan. *fucantur* Exc. Lucenſ. ſec.

209. *Hic r. fl. & prati*] *Hinc* Med. ſec. Florent. Moret. pr. *Hic* vel *Hinc* Exc. Laeti. *hic prati* Vat. pr. *hinc prati* Vat ſec. & Rott. Heinſius adſcripſerat : vid. Catalecta Pithoei , pag. 34. 35. Senec. Hippol. 483. & ſeqq. & in Herc. Oet. 643 &c.

210. *fulgentibus illic*] *ſurgentibus* Thuan. *illinc* Med. ſec. *ſtructa* ed. Parm. & Vicet. *ſtrata* vel *ſtructa* Exc. Pat. rec. *hinc mollis* Rott. dein *abraptura* Leid. pr. *abreptura* Rott. *obrutura* Farn. unde *obruitura* conjiciebat Heinſius.

213. *latas ibi*] *laetas* Vat. ſec. *ibi* Leid. pr. Exc. Laeti. *ibi* vel *tibi* Reg. Put. reliqui omnes *tibi.* ut & ed. Vicet. *Hinc avium* Rott. Med. ſec. *Hic* Vat. pr. *lambentis* Farn. Med. tert. item Ambr. tert. dein *exiguis* Oxon. pr. *beatos* Floret. Rott. Petav. tert. Leid. ſec. Exc. Laeti & Gevart. *beatos* vel *beatis* Med. ſec. Oxon. ſec.

217. *forent*] *foret* Vat. quatuor , *fruerentur* Farn. *vultu* Vat. pr. *victu* Oxon. pr. tum *gemerent* Vat. Livin. *gemerent* vel *fremerent* Vat. pr. & ſec. *nec* Med. quart. Incert. Heinſ. Exc. Lucenſ.

219 *Non ventus q. puppes*] *Nec-nec* Oxon. pr. Med. quart. unus Heinſ. Exc. Lucenſ. *ventis* Med. ſec. *puppis* Oiſel. *trabes* Med. quart. mox *ſceleratus amor* Pat. *ſcelerata fames* conjiciebat Heinſius.

221. *Inceſtus*] *Incertus* Vat. pr. a m. pr. *cogendique* Exc. Lucenſ. *nectit* omnes MSS. fere exhibent, uti & Ald. ed. Parm. & Vicet. *nutrit* Pat. Med. quart. Exc. Lucenſ. *nutrit* vel *nectit* alter Moret. mox *perituras* Vat. pr. a m. ſec. *perituras* vel *perituro* Reg. Oxon. pr. *perjuro* Med. quart.

224. *e tantis*] *ex* Mazar. Flor. Rott. Oiſel. Vat. ſec. Med. ſec. Petav. tert. *negavit* Pat. a m. pr. *negaret* Vat. duo. Pric. Tholoſ. Petav. pr. *negabat* vel *negaſſet* Oxon. pr. *prae tumido* Tholoſ. Put. & duo Petav. *prae nimio* Pric. *praetimido* Reg. *quaciabat* Leid. pr. *veneno* pro *furore* Farn.

226. *Quae ſic Gaetuli*] *Non ſic* Vat. pr. Bonon. a m. ſec. *Getulis* Rott. a m. pr. *Gaetula* incert. Heinſ. *Gaetuli* vel *Gaetulum* Florent. *gentili* Bonon. Heinſius legebat *Gaetulo.*

227. *Aut Hyrcana*] *Aut quae Hyrc.* Rott. Vat. duo. *Parthum* vet. Gyr. Put. Leid. pr. a m. pr. Exc. Cod. Rhem. & Lucenſ. ſec. *Partum* Med. ſec. *partus* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *partus* vel *Parthum* Vat. pr. *Partum* vel *partus* Lov. *Parthum* vel *partu* Florent.

228. *jurata*] *calcata* Pal. Med. pr. unus Heinſ. a m. pr. *premitur* Vat. pr. Pric. *trahitur* Exc. Lucenſ. *nusquam* Reg. Thuan. Med. pr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *numqam* Vat. ſec. Leid. ſec. Farn. Pat. Rott. Oiſel. *numquam* vel *nusquam* Put. *poſtquam* & emend. *nusquam* Petav. pr.

230. *caeſa*] *caeſi* Vat. pr. & Exc. Lucenſ. *caeſa* vel *laeſa* Oxon. pr. Heinſius ſuſpicabatur hic verſum deeſſe , quia τὸ *ipſe* arguit de aliquo actu.

231. *exſtinxiſſe*] *extendiſſe* Vat. quart. Petav. pr. a m. pr. *exſtinxiſſe* vel *extendiſſe* Oxon. pr. Heinſius conjiciebat *excidiſſe. natos* Med. quart. Ambr. tert. mox *exſtinguere cives* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. & ed. Parm. *exſcindere* Vat. opt. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec.

234. *Nec celeri mittit*] *Non* Med. ſec. Vat. ſec. Oiſel. *perimit* duo Vat. Rott. *celeri perimit* Florent. Med. ſec. vet. Gyr. Exc. Lucenſ ſec. *mittit celeri* Exc. Lucenſ. pr. *mittit* vel *perimit* Put. & Vat. pr. reliqui ſcripti *mittit.* Heinſius

 ad-

adſcripſerat locum Ovid. II. Faſt. [664.]

Corpora non leto miſſa trecenta forent.

& III. Met. [695.]

—— *Stygiae demittite morti.*

235. *cruciatus*] *cruciatum* Vat. pr. *pro* Put. Petav. pr. *prob* duo Vat. *ſcaevior* ed. Parm. *ipſa* pro *enſe* Ambr. tert. *parum eſt* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *fallentibus* Pric. *attonito* Vat. pr.

240. *remotas*] *remota* Rott. Med. ſec. *penitus a regione* Med. quart. unde Heinſius conjiciebat *penita*. mox *ſtringens* Vat. quart. *ſtringens* vel *ſtridens* Petav. pr. Oxon. pr. *Brumaque* Med. pr. Moret. pr. unus Heinſ. *Riphaeo* Reg. Put. Mazar. Thuan. tres Petav. & ed. Parm. Heinſius legit *retardet*.

243. *avidae*] *nudae* Exc. Pat. rec. & Lucenſ. *neu perderet* Vat. pr. Pal. Farn. Med. ſec. Bonon. Put. Ambr. ſec. Petav. tert. Oxon. ſec. & unus Heinſ. *ne* tres Vat. Pric. Rott. Oiſel. *proderet* Livin. *perderet* alter Moret. *miſerande* Leid. pr. *nec flectitur* duo Vat. Farn. Petav. pr. mox *vultum* Vat. pr.

250. *poſſit deflere*] ſic Reg. Put. Thuan. Mazar. tres Petav. duo Med. Florent. duo Oxon. duo Leid. incert. Heinſ. Bonon. Pat. tres Ambr. Lov. Tholoſ. Exc. Lucenſ. ſec. & Ald. *poſſet* Med. pr. Pal. vet. ed. Parm. *numerare* alter Moret.

252. *Sinis Iſthmiaca*] ſic recte ed. Vicet. *Sinon Thinica* Reg. duo Petav. incert. Heinſ. *Sinon Thimica* Tholoſ. Med. tert. duo Oxon. duo Leid. *Cynon thinica* Rott. *Synon timica* Vat. quart. Petav. pr. *Cyclops thynica* Florent. Med. pr. & ſec. a m. pr. *Cyclops Thimica* vel *Irunca pinu* Leid. pr. *Ciclops thimica* Pal. *Cyclops Sicula* Thuan. *cimix Thimica* Farn. *Si non timea* Pat. *Si non tunica* Vat. quint. *Si non Timica* alter Moret. *Cyclops tunica* unus Heinſ. *Schiron timica* Med. quart. *Sinis trunca* Exc. Lucenſ. ſec. ſigno + appoſito, quo eraſam eſſe veterem lectionem notatur. *Cenis thimica* Vat. ſec. *Scynis Hismiaca* Moret. pr. *Sinon timica* vel *hamata* Pric. *Sinon Timica* vel *Cinis* vel *Synon* Lov. *cinoſtinica* vel *cinis iſtmiaca* Put. *Scinis Iſthmiaca* ed. Parm. *Cinis Iſmiaca* Mazar. *Cinis* Vat. pr. *Sinis* Vet. Gyr. *Scinis* duo Ambr. *Senis* Bonon.

253. *Sciron*] *Chiron* Reg. Put. Thuan. Mazar. Leid. ſec. duo Oxon. ambo Moret. Lov. tres Petav. Exc. Gevart. *Chyron* Florent. quatuor Med. *profana* Ambr. pr. *profanda* Leid. pr. *Silla* ambo Moret. Lov. duo Oxon. duo Leid. mox *equis* vel *equos*, item *aras* incert. Heinſ.

255. *Spartace*] *Parthace* Mazar. Put. Lov. Petav. ſec duo Leid. *Pantare* vel *Spartace* Moret. ſec. *omnes* Ambroſ. tert. quatuor Vat Pric. a m. ſec. *omnis* Exc. Lucenſ. *omnes* vel *amens* Vat. ſec. Put. Moret. pr. Leid. ſec. Med. ſec. reliqui magno numero *amens*. mox *occultus* Farn. Exc. Lucenſ. ſec. *indignatique* Florent. Thuan. Pal. Farn Rott. Med. pr. Ambr. pr. Vat quint. ed. Parm. *indignatique* vel *indignarique* Reg. Moret. pr. Oxon. pr. Heinſius conjiciebat,

—— *taciteque ſepultos*
Suſpirant gemitu, dedignarique verentur.

259. *Stiliconis*] *Stilichonis* Vat. pr. *medio ſolus ſed* Leid. pr. Vat. quint. Pal. Thuan. duo Med. unus Heinſ. Moret. pr. Ald. *ſolus medio ſed* Vat. Livin. *ſolus medio ſe* Vat. duo, Put. & Exc. Gevart. *medio ſeſe ſed* Tholoſ. Bonon. Med. tert. Pat. duo Oxon. Rott. Lov. Vat. quart. tres Ambr. incert. Heinſ. Sched. Gud. & Oiſel. *medio ſeſe* (vel *ſolus*) *ſed* Reg. Mazar. duo Petav. *ſeſe medio de turbine* vet. Gyr. *ſeſe medio ſed* Med. quart. ed. Parm. & Vicet. *ſolus medio de* Exc. Lucenſ. ſec. *ſolus, medioque in* Vat. pr. Exc. Laeti. *ſolus medio qui* Florent. *ſocius medio ſe turbine* Leid. ſec.

261. *letiferos rictus*] *peſtiferos* Vat. pr. pro varia lect. ut & *rictus* vel *tractus*. *ictus* Med. quart. *rapacem* vel *capacem* Moret. pr. *rapacem* vel *ferocem* Oxon. pr. *minacem* Vat. ſec. Heinſius conjeciſſe videtur,

—— *non praepete curſu*
Tectus equi.

nam provocaverat ad vſ. 280. *ſed tutior alis.*

264. *Hic*] ita tres Vat. Farn. Pric. duo Ambr. Exc. Lucenſ. ed. Vicet. reliqui omnes *Haec*. *Hic* vel *Haec* Vat. pr. Petav. pr. Med. ſec. *periclis* legit Heinſius. *protectus* Farn.

266. *Hic profugis*] *Hic* Vat. duo, item duo Ambr. *Hic* vel *Haec* Vat. pr. *Haec* reliqui omnes. *averſaque* Moret. pr a m. ſec. *adverſaque ſigna* Vat. pr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *regna* tres Vat. Farn. Pric. *regna* vel *tela* Put. *adverſa haec regna* vel *ſigna* Oxon. pr. Petav. pr.

267. *Servandis hic*] *Servandiſque* Pric. *haec* Put. Petav. pr. Rott. Oiſel. Vat. ſec. duo Med. & unus Heinſ. *hic* Florent. & Med. tert. *clauſtra* Pal. Med. pr. mox *fugam cedebat* Pal. *tendebat* Farn. *rectorque* pro *retroque* Med. quart.

269. *vortice*] ſic Reg Vat. quint. Ambr. pr. duo Oxon. duo Leid. Exc. Gevart. *vortice* vel *vertice* Tholoſ. reliqui omnes *vertice*. *pontemque* Ambr. ſec. *pontiſque* Exc. Lucenſ. ſec. mox *ſcopulis* pro *ſcopuli* Pal. mox *eliſa montem circumtonat* Vat. opt. *illaeſa* Leid. pr. *circumtonat* Vat. Livin. caeteri *circumſonat*. Heinſius conjiciebat *molem*. dein *ſubjeceris* pro *objeceris* Pric.

275. *trepidae ceu ſidus*] *trepidis* Rott. pro var. lect. *ſidus ceu* Vat. Livin. & Exc. Lucenſ. *laſſa* Vat. pr. Med. quart. Ambr. tert. Leid. ſec. a m. ſec. Exc. Cod. Rhem. *lapſa* tres Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel.

278. *rubro*] ita tres Petav. Reg. Tholoſ. Bonon. duo Ambr. duo Medic. duo Heinſ. Moret. ſec. Vat. Li-

Livin. Sched. Gud. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. *quondam* Mazar. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. Leid. ſec. Pat. Ambr. tert. & Exc. Lucenſ. pr. *rubro* vel *quondam* Puteañ. *Proteus* pro *Perſeus* Bonon.

280. *Te non penna*] Hic verſus non comparet in Cod. Mazar. *pinna* Exc. Lucenſ. ſec. *trabit* Med. ſec. *tygrida* pro *rigida* Rott. mox *vipereae* Tholoſ. *vipereo* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Heinſius legit *vipereae.* tum *virginis* Exc. Laeti & Lucenſ. *conjugis* ed. Vicet. *virginis* vel *conjugis* Exc. Pat. rec.

284. *Herculeos*] *Herculeo* Vat. ſec. *actis* Thuan. Petav. ſec. Moret. pr. Med. pr. duo Vat. duo Leid. Farn. Oiſel. *actis* vel *artus* Vat. quart. mox vs. 286. *uncis* pro *unum* Ambr. ſec.

287. *tuque o, compreſſa*] *tu qui* Moret. pr. a m. ſec. *oppreſſa* Med. quart. *rebellas* Vat. pr. a m. pr. *Libyes* Pric. *fines Libyae* Rott. *jacebas* pro *nocebas* Thuan.

289. *Creta*] *capta* Med. ſec. *flumineo* Leid. pr. *flamineo* Ambr. pr. *conſederat* incert. Heinſ. *tremebat* Med. duo. *timebat* Vat. ſec. Med. ſec. Rott. Oiſel. Florent. *tenebat* Farn. Ambr. pr. Petav. pr. Med. quart. & Exc. Lucenſ. *tremebat* vel *timebat* Put. *tenebat* vel *tremebat* Reg. Oxon. pr. Heinſius ex Vat. quart. *tremebas* vel *tremebant* legiſſe videtur.

292. *ditione ſubactum*] *regione* ed. Vicet. *ditione* vel *regione* Exc. Pat. rec. *Jam quidquid Latia* Ambr. ſec. *ſubauſtum* Farn. *ſubactum* Exc. Laeti. *Geryones* Vat. opt. *Geriones* ed. Vicet. *Geryon* tres Vat. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Ald. Exc. Laeti. *Gerion* duo Oxon. duo Leid. *tu Geryon* Med. ſec. Pal. *Geryoni* Bonon. Lov. Petav. ſec. Heinſius conjiciebat *Geryonesve. non turbidus* Tholoſ. Petav. pr. a m. pr. duo Vat. *neque turbidus* Mazar. Thuan. Pal. Pat. Oiſel. Ambr. ſec. Vat. & Med. ſec.

295. *Janitor*] *Cerberus* Exc. Laeti. *aequabunt* Tholoſ. Lov. Vat. pr. Ambr. tert. ambo Moret. Thuan. Leid. ſec. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *aequabit* duo Vat. Farn. Petav. pr. Pric. Rott. *aequabat* Pal. tres Med. Exc. Laeti, & ed. Parm. *aequabant* reliqui MSS. *non ſi* Med. ſec. Rott. Ald. *conjurat* duo Vat. *conjurat* vel *concurrat* Petav. pr. *concurrat* vel *conjuret* Oxon. ſec. *Scyllaeque canes* vel *fames* Reg. & Oxon. pr.

297. *diu ſed moribus*] *fuit* Vat. quint a m. pr. *motibus* Pal Med. pr. & unus Heinſ. qui conjecerat *molibus*, ſed ad firmandum *τὸ motibus* adſcripſerat vs. 68. hujus libri;

Anceps motus erat vulgi.

mox *ſpoliet* Pal. *attentat proelia* Rott. & Med. ſec.

301. *Ac velut*] *At* ed. Vicet. *veluti* Med. pr. Pal. & unus Heinſ. *infeſto* Vat. duo. Med. quart. Ambr. ſec. *primo* Med. pr. Pal. unus Heinſ. reliqui omnes *primos.* mox *populosque* Rott. *urbisque* Exc. Lucenſ. tum *ventisque peruſtis* Exc. Lucenſ. pr. *membrisque* ed. Vicet. *ventisque* vel *membrisque* Exc. Pat. rec. *venisque* Exc. Laeti, quod Heinſius probat, qui in edit. Lugd. Gryph. 1548. adſcripſerat, leg. *venisque.* ſc. fluviorum.

304. *deſudat*] ſic Tholoſ. Bonon. Moret. ſec. Ambr. tert. Vat. pr. Exc. Laeti, in quibus etiam eſt *defundat. diffudit* Farn. *defundit* Petav. tert *diffundit* Vat. ſec. Pric. Rott. Oiſel. Pat. duo Ambr. Med. ſec. Mazar. Leid. pr. Exc. Cod. Rhem Ald. ed. Vicet. *deſudat* vel *diffundit* Put. Petav. pr. Med. ſec. *deſudat* vel *diffudit* Lov. *praeda* pro *praedo* Vat. ſec. *jamjam* Vat. quart. Petav. pr. a m. pr. *non jam* Oxon. pr. *jam nunc* Farn. Med. quart. Exc. Gevart. *nunc per ſaecula vivit* Lov. *ſingula* vel *ſaecula* Reg. Oxon. pr.

306. *Sed ſceptris*] *Sed ceptis* Leid. ſec. *Et* Farn. Petav. pr. a m. pr. mox *ardet* duo Vat. Bonon. Tholoſ. Pat. tres Ambr. Reg. Put. tres Petav. duo Heinſ. quatuor Med. Mazar. Exc. Pat. rec. & Gevart. Sched. Gud. ed. Vicet. *audet* duo Vat. Rott. Florent. Med. ſec. Exc. Laeti. *ardet* vel *audet* Put. Lov. ambo Moret. *leges* pro *vires* Exc. Pat. rec.

308. *Jam gentes Hiſtrumque*] *Nam* duo Vat. *Jamque Getas* vet. Gyr. Vat. pr. a m. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *monet* Leid. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Traciamque* Farn. *receptat* Bonon. Ambr. ſec. Moret. ſec. Florent. duo Med. Farn. Exc. Laet. ed. Vicet. *retemptat* Pat. duo Ambr. Med. tert. tres Vat. Pric. Oiſel. Sched. Gud. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *receptat* vel *retemptat* Lov. *retentat* Med. quart. duo Oxon. duo Leid. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Exc. Gevart. *receptat* vel *retentat* Vat. pr. Moret. pr. Petav. pr. Heinſius ad confirmandam vulgatam *receptat* adſcripſerat locum ex Laud. Seren. 58.

Namque aliae gentes, quas foedere Roma recepit.

ſed mutaſſe ſententiam videtur. nam adſcripſerat, V. Codd. *Scythiamque retentat.* de quo verbo vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 43. ſic *retentare exercitus* Hiſt. Aug. p. 82. l. 4.

309. *traditque*] ſic Pric. Rott. Exc. Lucenſ. *traxitque* Oiſel. Exc. Laeti, & Pat. rec. pro var. lect. ed. Parm. & Vicet. mox *accendit* Thuan. *decedit* vel *deſcendit* Petav. pr. *audax* vel *atrox* Rott. *proelia* vel *pocula* Moret. pr.

312. *caeſamque b. Maeotin*] ſic Exc. Lucenſ. ſec. *patriamque* duo Vat. Ambr. tert. Tholoſ. Thuan. Exc. Laeti. reliqui *patriumque. bibit* Florent. *Maeotin* duo Vat. Med. quart. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Maeotis Orontem* Farn. Pric. Oiſel. m. pr. Moret. ſec. Pat. Mazar. ed. Parm. & Exc. Cod. Rhem. *Maeotin Alanus* vel *Maeotis Orontem* Put. *Maeotin Alanus* Med. ſec. *Maeotina Alanus* Pal. unde Heinſius legit *Maeotida.*

313. *pinxiſſe Gelanus*] *preſſiſſe* Med. tert. unde *punxiſſe* conjiciebat Heinſius. *Gelonos* Bonon. mox *collata* tres Vat. Pal. Med. tert. Thuan. *conlecta* Exc. Laeti. *collata* vel *collecta* Reg Petav. pr. duo Oxon. *collata* probare viſus Heinſius, quod firmabat loco Lucani Lib. I. [477.]

Ipſum omnes aquilas collataque ſigna ferentem &c.

316. *Nam tua c. Geticas*] *Jam* Med. quart. qui & *congeſtas* pro *Geticas* exhibet. *traxiſſet* vel *ſtraviſſet* Oxon. pr. *dextra catervas* Exc. Lucenſ. ſec. *dextera turmas* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. mox *victa ducis s. leto* Petav. ſec. a m. ſec. *vita* Var. LL. ed. Antv. a m. pr. *cumque una man.* Moret. pr. a m. pr.

318. *impius ille Proditor*] *tunc proditor ille Impius* omnes MSS. Exc. Laeti, Gevart. Var. LL. ed. Antv. Ald. ed. Parm. & Vicet. mox *turmas* pro *pugnas* Thuan.

321. *Hunnorum laturus opem*] *Hunorum* Bonon. Put. Thuan. Petav. pr. Florent. Med. ſec. *laturus* Florent. a m. ſec. *allaturus* Pal. Med. duo Heinſ. Petav. tert. Leid. pr. Oxon. ſec. Moret. pr. Exc. Gevart. Var. Lect. ed. Antv. *ablaturus* Petav. ſec. a m. pr *opes* Farn. & Pat. mox *noverat inviſis* ed. Vicet. *conjungere dextris* Moret. pr. quod probat Heinſius adſcripto loco ex II. in Ruf. 368. *conjungeret baſtis* vel *conjungere caſtris* Vat. pr.

323. *Eſt genus extremos*] *Aſt* Vat. quart. *gens* Moret. pr. Reg. Petav. ſec. *gens* vel *genus* Oxon. pr. & Reg. pro var. lect. *extremos Auſtros* Var. LL. ed. Antv. a m. pr. *extremum Ortum* Moret. ſec. *Tanain* Ald. *Tanaim* Bonon. Florent. duo Med. tres Vat. Pal. Farn. Oiſel. Mazar. Petav. pr. *liquidum* Pric. Exc. Pat. rec. *qua non f.* Reg. *famoſius* Vat. ſec. Pric. quatuor Med. Lov. Moret. ſec. Bonon. Tholoſ. Pat. tres Ambr. Reg. Put. tres Petav. Thuan. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. Ald. *animoſius* Florent. Vat. Livin. *animoſius* vel *famoſius* Vat. pr. *formoſius* Oiſel. *violentius* Mazar. *deformius* ed. Parm. Exc. Pat. rec. a m. ſec. & Laeti. *Arctos babet* ed. Vicet. & Exc. Pat. rec. *turpes babitus* Vat. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *triſtes* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Exc. Laeti.

326. *mens d. n. ceſſura labori*] *gens* Med. tert. *dolori* Rott. Florent. mox *frontemque ſecari* Vat. pr. Exc. Lucenſ *frontemque ſecare* Put. Reg. Mazar. tres Petav. Med. pr. Incert. Heinſ. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. vet. Gyr. Moret. ſec. Oxon. pr. duo Leid. quatuor Vat. Oiſel. Exc. Laeti, & Var. LL. ed Antv. *fratremque ſecare* Pal. Farn. Ambr. pr. Med. pr. unus Heinſ. Oxon pr. Thuan. Ald. Exc. Gevart. *frontemque* vel *fratremque ſecare* Oxon. pr. *frontemque* vel *fratresque ſecare* Florent. Exc. Laeti. *fratresque caecare* Med. quart. *fratresque ſecare* ed. Parm. *fratremque necare* Vat. quart. Rott. Med. ſec. *frontemque ſecare* vel *fratremque necare* Lov. tum *Luſus* Bonon. Exc. Lucenſ. *occiſo* Pal. *vitare* Pric. *jurare* vel *jugulare* Reg. duo Oxon. *per enſes* pro *parentes* Moret. ſec. a m. pr. Heinſius adſcripſerat locum de B. Get.

Non ita Di Getici faxint manesque parentum.

329. *Nec plus*] *Non* Florent. Med. ſec. Pal. Mazar. *biformes* Put. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Mazar. Lov. duo Ambr. tres Pet. Moret. ſec. Ald. & Exc. Gevart. *aptarat* Farn. mox *nobilitas* ed. Vicet. *inſpiratique* Ambr. tert. Leid pr. a m. pr. *infrenatique* Ambr. ſec. *receſſus* Florent. *inſperatique* legit Heinſius. vid. Lib. II. in Ruf. 372.

332. *Quos t. impavidus*] ita vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. *impavidos* Amb. tert. Ald. & ed. Vicet. *tendit* Pal. Leid. ſec. Exc. Laeti a m. pr. *tendis* reliqui. *aciemque* Vat. pr. vet. Gyr. Heinſ. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *ferrumque* vel *aciemque* Put. *profatus* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr.

335. *Mavors nubifero*] ſic Vat. ſec. *pinifero* Ambroſ. ſec. *Seu te cana* Var. LL. ed. Antv. *Seu tu* Med. ſec. duo Petav. *Medo* Put. Mazar. duo Vat. Ambr. pr. Exc. Laeti. *nondum* Pal. Med. pr. *nudo* vel *Medo* Lov. Thuan. Med. ſec. Vat. quart. *nudo* reliqui MSS. Exc. Laeti & ed. Vicet. *apex* pro *Athos* Pric.

337. *Et Thracas*] *Sed* Incert. Heinſ. *ſtratos* Vat. quint.

339. *Audiit illa*] *ille* Vat. ſec. *iſta* Farn. Moret. ſec. *ſpeculiſque* Lov. a m. pr. *ſcopuloſis vallibus* Pric. *ſpoliiſque* Rott. *in vallibus* Moret. pr. a m. pr. duo Vat. Thuan. a m. pr. *Haemi* MSS. & Varr. LL. ed. Antv. *baerens* Mazar. *Surgat* Med. ſec. a m. pr. *celeri* Vat. pr. Ambr. ſec. Exc. Laeti. *ſermone* Pric.

341. *nexuſque*] ita omnes meliores MSS. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *nexuque* Ald. ed. Parm. & Vicet. *nexuſque* vel *falceſque* Petav. pr. *frena* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *frenet* quat. Vat. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *rapidos frenet* Vat. Livin. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *tepidos* Vat. pr. a m. pr. *rabidos* Vat. quint *rapidos* vel *trepidos* Put. mox *feſtivas* Pat. *urgere* Vat. quart. *ad bella* Petav. ſec. a m. pr. *Stilico* Vat. ſec. Farn. *Stilichon* Exc. Laeti & Rott. *Stilicon* reliqui omnes, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *ordine* pro *arbore* Ambr. pr. a m ſec. *dictat* Leid. ſec. *ditet* & *ſuſpendat* legit Heinſius, uti & vs. 374. ex veteri Cod.

Qui ſubigat Medos & cuſpide proterat Indos.

347. *Signa canunt junctoque*] *canant* Tholoſ. *victoque* Petav. tert. *vinctoque* vel *junctoque* Moret. ſec. *ſimul* pro *ſequor* Ambr. pr. *ſequar* Thuan. & Vat. pr. a m. pr. *veſtigia* Petav. pr. *tentoria* vel *veſtigia* Reg. duo Vat. Oxon. pr. *curru* tres Vat.

Med.

Med. tert. Laeti & Pat. rec. *curru* vel *curſu* Put. *curſu* reliqui omnes.

348. *inſiluit*] ſic meliores omnes & Exc. Lucenſ. ſec. *inſiliit* duo Moret. Exc. Laeti & Ald. *fugatas* Exc. Lucenſ. pr. *fugantes* Exc. Pat. rec. & Laeti, ed. Parm. & Vicet. *Stilico* Lov. *Stilicon* Vat. quinque, Florent. Oiſel. *Stilichon* Vat. pr. pro var. lect. Mazar. Petav. ſec. *turbam* Var. Lect. ed. Antv. *turmas* ſcripti omnes, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *illic* ed. Parm. *agebat* tres Vat. Farn. Exc. Laeti. *agebant* reliqui & Exc. Gevart. *clipeis & amore* Thuan. Farn. Pric. Ambr. pr. Moret. pr. & Vat. Livin. *more* duo Vat. duo Pet. Florent. Put. Mazar. Pat. Rott. Oiſel. Med. tert. & ſec. a m pr. unus Heinſ. *mole* vel *more* Reg. Petav. pr. a m. pr. *mole* vel *amore* Med. ſec. Petav. pr. Heinſius notaverat, poſſe quoque legi, *Et clipeis & honore pares.* ut Lib. II. de Rapt. vs. 38.

Nec membris nec honore minor.

351. *utrique*] *utriſque* tres Vat. Lov. Florent. Reg. Put. Oxon. ſec. Leid. pr. Rott. Oiſel. tres Petav. Tholoſ. *comis* pro *jubis* Pric.. Med. tert. Exc. Cod. Rhem. *jubas* Vat. pr. a m. pr. unde Heinſius conjicit *Sidereas hirſuta jubas. curſum* Tholoſ. *curſu..*, craſa una litera Vat. pr. ut appareat *curſum* fuiſſe, quod probabat Heinſius, qui hic monuit, ſimiliter ſe in Prudentii loco ex MS. Put. reſtituiſſe *aeſtuat ſitim* pag. 142. mox *longo* Mazar. Exc. Gevart. *ſanguine* Thuan. Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *ſatiatur* Exc. Laeti. *ſaturatur* Vat. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *cornus* Rott. Exc. Lucenſ. pr. *conus* duo Vat. Reg. Petav. ſec. & pr. a m. pr. Moret. ſec. Leid. ſec. Tholoſ. Med. quart. Heinſ. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *conus* vel *cornus* Lov. Vat. quart. Moret. pr. *conus*, *cornus*, vel *currus* Oxon. ſec. *campus* Thuan.

354. *Acrior int. voto*] *vultu* Reg. *voti* legit Heinſ. *multiſque M L. malis* Vat. pr. Florent. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *multoque malo* reliqui omnes, Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. *dependet* Oiſel. *in arcem* duo Vat. *diroque prior* Vat. pr. veterr. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *atque prior* vel *hancque* Moret. ſec. *atque prior duro* Leid. ſec. *atque p. diro* vel *duro* Pat. & Incert. Heinſ. *atque prior diro* reliqui Codd. Exc. Gevart. Laeti, & Lucenſ. pr. Ald. & ed. Vicet. *atque prior ſic illam Diva laceſſis* Thuan.

357. *En t. p. quies*] *An* Pat. *En* Tholoſ. *fides* Med. ſec. Mazar. Moret. ſec. *quies* vel *fides* Petav. pr. *renovataque* Vat. pr. Reg. Oxon. pr. Med. ſec. Leid. ſec. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *renovataque* vel *revocataque* Put. Reg. Oxon. ſec. *foedera* Mazar. *tempora* unus Heinſ. *ſecula* vel *tempora* Vat. duo, Reg. Oxon. pr. *rurſum* Vat. pr. *veſtra* Mazar. *ceſſat* Petav. pr. *certat* vel *ceſſit* Put. dein *Non locus* Rottend. Med. ſec. *umquam* Patav. Ambr. pr. Incert. Heinſ. *barbariis* Farn. *taceant* Pal. Med. pr. *milia* Oiſel. Leid. pr. Pat. Mazar. Med. quart. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. a m. ſec. *milia* vel *moenia* Petav. pr. *lumina* Vat. pr. a m. pr. unde Heinſius conjiciebat *culmina. caedes* pro *ſtrages* Pat. *clades* Leid. ſec. unus Heinſ. & Exc. Gevart. in Leidenſi pr. verſus 357 & 358 in margine adſcripti erant.

362. *epulentur*] *epulantur* Leid. ſec. Exc. Gevart. *votis* pro *notis* Bonon. *noctis* Vat. pr. a m. pr. Pric. a m. ſec. *Autumnis* Rott. a m. pr. *Autumni tu* Reg. *gelidae ceſſant* Vat. duo. *geminae* vet. Gyr. ed. Vicet. *gelidaeque vacant* Exc. Lucenſ. ſec. *gelidaeque vacant* vel *gelidae ceſſant* Reg. *gelidae* vel *geminae* Exc. Laeti & Patav. rec. *ceſſem* Tholoſ. *ceſſent* Rott. Med. ſec. Exc. Lucenſ. pr.

369. *Jam p. tuus iſte dabit*] ſic Vat. pr. Rott. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *dabit iſte tuus* Vat. duo, Pal. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *ille* Farn. Mazar. Tholoſ. Ambr. pr. *iſte* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *eminet* Vat. quart. *quae nunc* Pal. *moriens vili* Thuan. *non vili* Farn. *non ulla* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *nec vili* vel *nunc ſicca* Put.

372. *Jamque aderit*] *Namque* Med. tert. *forte* Med. quart. *non fratre* Farn. mox *ſubigit* Vat. pr. a m. pr. *& cuſpide* Vat. quinque, Pal. Pric. duo Oxon. duo Leid. Exc. Laeti. *proterit* Vat. quart. *proteret* Vat. quint. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti *proteget* & *proteret* tres Vat *ſubigat* & *proterat* Exc. Lucenſ. ſec. *pacemque pati* Vat. ſec. reliqui *pontemque. Oraxes* vel *Araxes* Moret. pr.

377. *ferri vel. catenis*] *ferro* Med. quart. *tonſa comas* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott Leid. pr. Exc. Laeti. *jubas* Oxon. pr. a m. ſec. *uno* pro *imo* Leid. pr. *trudere* Vat. ſec. quod Heinſio placuit ad Paneg. Olyb. & Prob. vs. III. *claudere* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *condere* Florent. Med. ſec. Petav. pr. Exc. Cod. Rhem. quod amplecti viſus Heinſius, qui adſcripſerat ſequentia. *condere*] ſic & *condere lumina* pro *claudere* apud Ovid. hinc & *condita* poſterioris aevi ſcriptoribus, de qua voce vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug p. 21. & Salmaſ. p. 26 *condere funus* Capitolin. pag. 30. l. 5. Haec Heinſius. *condere* vel *claudere* Rott. Put. *barathri longo* Ambr. pr.

380 *Tum tellus communis*] ſic Reg. Oxon. pr. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *tunc-tunc* tres Vat. Pal. Farn. Pric Oiſel Exc. Laeti. *communis* vel *immunis* Petav. pr. *diſcernentur* Leid. pr. *adunco* Vat. quint. Pal. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *obunco* Vat. duo, Med. tert. Oiſel. Leid. pr. Ambr ſec. Petav. ſec. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *abunco* Tholoſ Reg. Petav. tert. *abunco* vel *adunco* Lov. *ſcindetur* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *fran-*

getur Leid. pr. Exc. Gevart. *meſſor ſubitis g.* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *gaudebit meſſor* Pric.

283. *Rorabunt q. favis*] *favis* vel *favos* Vat. pr. Med. ſec. *paſſis pro paſſim* Rott. *oleoque* Pat. Heinſius conjecerat *oleumque*, & provocabat ad notas in Epigr. in Jacobum mag. equit. ubi e ſeptem Codd. legit,

Et tua perpetuo dolia vina fluant.

mox *bonos* tres Med. Bonon. Tholoſ. Lov. Ambr. ſec. duo Leid. duo Petav. & totidem Heinſ. *bonor* Vat. pr. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *ovis* Moret. ſec. *bonor* vel *ovis* Reg. Oxon. pr. Vat. quart. *portumque* Tholoſ. Pric. Med. quart. *poſitumque* Thuan.

AD LIB. II.

IN RUFINUM.

In Florentino, Mediceo quarto, & utroque Lucenſi huic libro praefigitur Praefatio, quae in aliis ante Bellum Gildonicum legitur, cum hac inſcriptione, *Flavii Claudiani Lib. II. de Morte Rufini.* in Vaticano optimo, veterrimo Gyraldi, ut & Vaticano Livinei ſimiliter hic inſeritur. In Petav. ſec. non eſt diſtinctio novi libri.

AD

PRAEFATIONEM.

1. *defenſum*] *defeſſum* Farn. *demiſſis* Heinſ. Oxon. pr. *praemiſſis* Rott. Florent. Med. ſec. *permiſtis* Pat. Caeteri omnes melioris notae, Exc. Lucenſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. *permiſſis*. Heinſius pro *licet* legit *libet*. *choris* vel *rotis* Vat. pr. *choris* vel *comis* Florent. mox *vetat* vel *canat* Vat. pr. *Delia* Pal. *Dele recinge* Exc. Lucenſ. ſec. *Te quoque* Mazar.

6. *praeſcia fati*] *facti* ed. Parm. *bibat* Oiſel. Moret. Thuan. Pric. *bibit* Exc. Lucenſ. pr. *bibet* reliqui magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet.

10. *unda*] *ore* vel *unda* Put. *Admovitque* Rott. *Agnoſcitque* Pal. Med. pr.

11. *Et Geticam*] vet. Gyr. Vat. Liv. Florent. duo Med. unus Heinſ. Exc. utriusque Lucenſ. *Gildonis* duo Oxon. duo Heinſ. totidem Med. & Vat. Farn. Rott. Pric. *Et Geticam* vel *Gildonis* Vat. pr. Pric. in ed. Antv. Plant. Heinſius notaverat ſeqq. *Gildo interfectus in Sicilia. Gyrald. locum male intellexit.* *ſentit* Thuan.

13. *Stilichon, ſuccedant*] *Stilicho* Vat. pr. *ſuccedent* Pal. Pric. & cod. Barth. *corda remitte* vel *carmina mitte* Florent. *carmina noſtra* Rott. *verba* vel *membra* Oxon. ſec. unus Heinſ. *Non pudeat* Pric. *Ne pud.* Vat. quint. Pal. Put. Thuan. Med. pr. Ambr. ſec. *Muſis tenuem* Heinſ. Oxon. pr. *continuiſſe* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *inſtituiſſe* Med. pr. Pal.

17. *Laſſa*] *Lapſa*. Med. pr. *Odryſias* Vet. Gyr. Med. quart. & unus Heinſii. *Otriſias* duo Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel.

AD LIB. II.

IN RUFINUM.

1. *Alpes def. regna*] *Alpis* Exc. Laeti. *regnis* Med. ſec. a m. ſec. *media* Leid. ſec. Heinſ. Exc. Gevart. *Altior* Rott. Heinſ. *Aptior* Bonon. Tholoſ. Oxon. ſec. Med. tert. Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *Auctior* vel *Aptior* Exc. Laeti. *Junctior* Oiſel. *Auctior* vel *Junctior* Put. *Stilichon* Petav. ſec. Exc. Laeti a m. ſec. *Stilico* Vat. ſec. Rott.

7. *Rufinus* (*neque enim*] *Ruffinus* Vat. quart. *Ruffini* Tholoſ. *ſcaeva* Var. LL. e marg. Parm. *nec enim* Pal. Pric. Rott. Put. Pat. Ambr. pr. & tres Med. *pollutasque* Moret. pr. *pollutaeque* vel *pollutasque* Reg. *manſueſcere* Med. tert. Petav. tert. *terrasque accendere* Lov. *flammis* Reg. Ambr. pr. mox *ſubito* pro *ſolito* Med. ſec. *turbare* Pric. Thuan. Mazar. Petav. tert. Exc. Lucenſ. pr. *vexare* tres Vat. Pal. Farn. Put. Reg. Petav. pr. duo Oxon. & Leid. Med. duo, ambo Moret. Lov. Bonon. tres Ambr. duo Heinſ. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. & ed. Vicet. *turbare* vel *vexare* Rott. Thol. Exc. Laeti.

11. *ſecum*] *fecit* Florent. *Quanam* vel *Qua nunc* Oiſel. *nec Principis* Pric. Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. mox *impoſitis* Exc. Laeti. Ald. & ed. Parm. *omnes* Leid. pr. Exc. Luc. pr. *enſes* vel *omnes* Reg. Oxon. pr. *imbres* Med. ſec. a m. pr.

17. *Quid r. niſi*] *mihi* Pal. *ſuccendere* Med. tert. *luctu* vel *fluctu* Vat. quint. *everſo* Med. quart. *deſtructo* Exc. Lucenſ. pr. ut vs. 310.

——— *deſtruximus orbem*
Te medio.

ut in decem ſcriptis eſt. *fato* Mazar. & Heinſ. *Decedam* Petav. pr. *Diſcendam* Leid. pr. a m. pr. *Diſcedam* quatuor Vat. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Decedam* vel *Diſcebam* Exc. Laeti. Heinſius conjiciebat *Dis cedam*.

22. *Haec fatus*] *fatur* Moret. pr. *veluti ventis* Farn. Pric. Rott. Oiſel. *reſolvat* Vat. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *ſic gentes* Pric. *fundit* Vat. quart. Reg. Petav. pr. Exc. Lucenſ. pr. *demiſit* Bonon. Ambr. ſec. *dimiſit* duo Vat. Lov. Leid. pr. Pal. Farn. Oiſel. duo Med. item Heinſ. totidem Petav. Reg. Moret. ſec. Mazar. Tholoſ. Ambr. tert. Ald. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *diviſit* Florent. Med. ſec. Pat. Ambr. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. *demiſit* vel *diviſit* Oxon. ſec. *diviſit* vel *dimiſit* Oxon. pr. Vat. quint. Petav. pr. Mo-

Moret. pr. & Exc. Laeti. *demiſit*, *dimiſit*, vel *diviſit* Put. *in orbem* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Med. quart. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *urbis* Exc. Lucenſ. ſec. *urbes* vet. Gyr. Heinſius ad firmandam lectionem *diviſit* adſcripſerat. *diviſit*] ſic *dividere equos factionibus* Capitolin. in Gordianis p. 152. & *porcellum dividere per triduum* Spartian. in Didio Juliano p. 61. l. 22. & *congiarium populo dividere* Capitolin. in Marco Antonino pag. 32. l. 11. ſic idem in Gordianis: *Illos ſane* xx. *ſenatus ad hoc creaverat*, *ut divideret his Italicas regiones contra Maximinum pro Gordianis tuendas* p. 156. & ſaepe.

26. *Diſpoſuitque*] *Impoſuitque* Tholoſ. *feracis* Vat. ſec. *feroces* Tholoſ. tamen *ferox Rhodanus* Conſ. Manlii vs. 53. niſi ibi legendum *ferax*. alibi,

Subvectae Rhodano Tiberina per oſtia claſſes
Nec prius inventas Araris tibi donat ariſtas.

Heinſius ad oram Lugd. edit. 1548. *remis* Florent. Thuan. Pat. mox *caſtra* pro *clauſtra* Pat. Moret. ſec. a m. pr. *limite* Pric.

31. *Argeus equorum*] *Egenus* Lov. a m. pr. *equarum* Vat. ſec. Oiſel. *aquarum* Oxon. pr. a m. pr. *intus Alis* Oxon. pr. *Alix* Leid. ſec. Exc. Gevart. *intus* vel *altus* Vat. quint. *intus* Vat. duo, & totidem Med. Lov. Pat. Tholoſ. Pal. Farn. Oiſel. Reg. Mazar. duo Petav. ambo Moret. duo Ambr. Leid. pr. & unus Heinſii, qui inde conjiciebat *Indus*. *Syriae amoenae* legit idem Heinſius, qui & poſt *canorum* verſum deeſſe ſuſpicatur. *ſonorum* Pric.

36. *Hinc planctus*] *Hic* Vat. quint. *cultus* Med. tert. forte *luctus*. *Geticisque* Ambr. pr. *Geticisque* vel *gentisque* Exc. Laeti. *catenis* Exc. Laeti m. pr. *cathenis* Thuan. *ſeveris* Ambr. pr. *Geticisque Europa ſeveris* Lov. *Dalmaciae* quatuor Vat. Farn. Petav. pr. *Dalmaticae fines omnes* Lov. *quae* Farn. vet. Gyr. Mazar. Thuan. ambo Moret. Petav. pr. Ambr. tert. Leid. pr. a m. ſec. *Ponti* vel *Poli* Moret. pr. *Adriacas* tres Vat. Farn. *interieret* Moret. ſec. a m. pr. *Hadriacis undis* Tholoſ. *banclantis* Var. LL. ed. Antv.

43. *paſtore*] *cultore* Med. tert. *Nam plaga* Oiſel. Put. Thuan. Petav. tert. & ſec. a m. pr. Moret. ſec. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. & Var. LL. ed. Antv. *Nec non* duo Vat. Petav. pr. *Jam* vel *Nam* Oxon. pr. *Maeſorum* Tholoſ. *Meſorum* Vat. quart. Med. ſec. *Myſorum* vel *Moeſorum* Exc. Laeti. *non ulli flebile* Vat. quart. Exc. Lucenſ. pr. *ſenſuſque* Pric. Oiſel. Pat. Thuan. Mazar. Florent. & unus Heinſ. *mali* Vat. ſec. Put. Florent. Mazar. Med. quart. & ſec. a m. pr. Lovan. Exc. Lucenſ. pr. *malis* Exc. Lucenſ. ſec. *ſenſuſque malus* Rott.

49. *Heu heu*] ſic praeſtantiores magno numero, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *Hebeu* Mazar. Leid. ſec. Petav. duo. *fatis* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *cauſſis* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti, quae & *fatis* vel *curis* a m. ſec. *junxere* Leid. pr *junxere* vel *pepe-rere* Reg. *armis* pro *annis* Vat. quint.

54. *dicitur aemula*] *ducitur* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Quae Chalcedonias* Petav. tert. *moveri* conjiciebat Heinſius pro *movetur*. *proprias* Pat. *proprius* Tholoſ. *pocius* vel *propius* Vat. pr. *propius* vel *propias* Moret. pr. *ſed proprius ſonaro faces* Leid. ſec. *rauca ſonore cornua* Moret. ſec. *hic* Vat. ſec. *hi* Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. Put. duo Petav. *muros* pro *portus* Thuan. *murare* Leid. ſec. Exc. Gevart. *catenis* pro *carinis* legit Heinſius, qui adſcripſerat locum Ammian. Lib. XXVI. pag. 349. ed. Lindenbr. ſub finem. alia tamen manu notatum erat, *male. vid. Barth.*

61. *ferus*] *ferox* unus Heinſ. *ſummaeque* Vat. pr. quod maluit Heinſius. *e culmine* vet. Gyr. Vat. Livin *ex culmine* Vat. pr. *a culmine* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *ſpectat* Tholoſ. Petav. pr. *cernit certamina* Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *cernit certamina* vel *ſpectacula* Vat. ſec. *ſpectat certamina* Vat. quart. & quint. *ſpectacula* Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *certamina* vel *ſpectacula* Put. *victas ire manus* Oiſel. *junctas* vel *vinctas* Put. *victas* Med. quart. Ambr. pr. Leid. ſec. Exc. Gevart. *vinctas* Oxon. ſec. *manus* duo Med. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Mazar. Pat. Ambr. tert. Ald. & Exc. Schott. *domus* Ambr. pr. Sched. Gud. *nurus* vel *manus* Vat. quint. Florent. Put. Exc. Laeti. *vinctas nurus* vel *victas manus* Oxon. pr. *in vada proxima* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *per vada cerula* Oiſel. *vaga* Vat. duo. *vada* vel *vaga* Vat. pr. *Seminecem*, Lov. *percuſſum* tres Vat. Pal. *perculſum* Med. tert. *convulſum* Pric. a m. pr.

66. *hunc a. p. efflare*] *hic* Med. quart. *ſpirare* Florent. Rott. Thuan. Med. ſec. Leid. ſec. Exc. Gevart. & Cod. Rhem. ed. Parm. *ſpirare* vel *efflare* Oxon. pr. Exc. Laeti. *efflare animam* ex Capitolin. pag. 34. l. 23. probat Heinſius. *Non canos* Med. quart. unus Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *puerique* Vat. ſec. *puerumque* Pal. Thuan. Mazar. Med. pr. duo Ambr. unus Heinſ. Sched. Gud. *cruorem* Reg. *cruore* vel *cruorem* Put. *foedare* Vat. ſec. Pal. Oiſel. Thuan. Mazar. Med. pr. unus Heinſ. Ambr. pr. Sched. Gud. *nudare* Pat. Thuan. *nudare* vel *foedare* Put. *undare* vel *foedare* Moret. pr. *undante* Farn. Heinſius conjiciebat,

—— puerique cruore
Maternos foedante ſinus.

69. *Et riſus plerumque*] *In riſus* Med. ſec. *rurſum* Exc. Gevart. *populumque* pro *plerumque* Rott. Var. LL. ed. Antv. *Et rurſum pl'umque* Leid. ſec. *inficit* Pric. a m. pr. Thuan. Mazar. Exc. Cod. Rhem.

Rhem. *afficit* vel *efficit* Oxon. pr. *inficit* & emend. *efficit* Put. *faciat* pro *feriat* Med. tert. *eſſe manus* Exc. Laeti. mox *Exceptis* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. fec. *Praeceptis* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Praecipiti* Tholoſ. *intenta* Med. fec. a m. pr. *caſumque* pro *carumque* Tholoſ. *abnuit* Vat. pr. vet. Gyr. Reg. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. fec. *abnegat* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Pat. Ambr. duo & Exc. Laeti. *abnegat* vel *abnuit* Pet. Oxon. fec.

73. *quod ſoli*] ſic duo Med. Reg. Put. Thuan. Mazar. Lov. Petav. tert. unus Heinſ. duo Oxon. totidem Leid. ambo Moret. Exc. Lucenſ. pr. Ald. & ed. Vicet. *ſoli quod* Vat. fec. Rott. Exc. Laeti. *paterent* vel *parabant* Reg. *Sermoniſque fuit* id. Reg. *commiſſa* Farn. incert. Heinſ. *conceſſa* vel *permiſſa* Put. *facultas* Vat. pr. vet. Gyrald. & Exc. Lucenſ. fec. *actor* duo Med. Heinſius conjicit *ictor*.

76. *Stipatur*] ſic duo Leid. Mazar. Vat. Livin. *Stipatis* Tholoſ. *Stipatus* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *armenta* vet. ed. Parm. & Exc. Laeti, In quibus & *fabulantia* a m. pr. *in pectora* Vat. pr. Oiſel. Leid. pr. Vat. Livin. Petav. pr. *pectore* tres Vat. Pal. Farn. Pric. *corpora* Rott. Med. fec. *corpore* Florent. Heinſius adſcripſerat, *peregrinos habitus ſumere probroſum olim.* Lamprid. in Commodo, pag. 49, 12. Caſaub. p. 96. *pharetras* vel *phaieras* Oxon. pr. *Aſſimilat* omnes fere ſcripti, Exc. Lucenſ. pr. & Laeti, ed. Parm. & Vicet. *menteque* Leid. fec. *ſatis* Florent, Rott. *ſatis* vel *palam* Med. fec. *proclamat amictu* Exc. Lucenſ. fec. *amictu* vet. Gyr. *amictus* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *amictus* vel *amictu* Oxon. pr.

82. *Nec pudet*] *Ne* Rott. *Non* Thuan. Mazar. Moret. fec. duo Ambr. *Nec* vel *Nil* Oxon. pr. *curſus* Tholoſ. *cultus* Vat. fec. *bella* Put. a m. pr. *Jura tuentem* Leid. fec. Exc. Gevart. ad vulgatam tuendam adſcripſerat Heinſius locum Lib. II. in Eutrop. 343. & Zitzman. not. in Rutil. pag. 68. *nec jura* Incert. Heinſ. *rictus* Med. fec. *ritus* vel *rictus* Reg. *veſteſque* Lov. & Varr. LL. ed. Antv. *togaeque* quatuor Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *conctae* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. fec. *Getaeque* Pric. Heinſius conjiciebat,

——— & veſte Getarum
Inſignes habitus Latii mutare togati.

85. *pellito captivae*] ſic Vat. pr. *captivae pellito* Sched. Gud. *polluto* Petav. fec. Med. fec. Incert. Heinſ. *pellitae* Farn. *populis* Rott. a m. pr. Florent. Med. fec. *tum* Vat. pr. Moret. fec. Reg. Oxon. pr. *luctus* pro *vultus* conjicit Heinſ. *Dant miſeri* Leid. fec. Exc. Gevart. *Dant miſeris* Med. quart. *non flere* Farn. Lov. Med. pr. ambo Moret. *non* vel *nunc* Pal. *dolores* Exc. Laeti. *dolorem* undecim ſcripti & Exc. Gevart. *malum* pro *jugum* Varr. LL. ed. Antv. *durae* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *dirae* Tholoſ. Med. fec. Petav. pr. *quis durae* vel *durae nec* Lov. *qui* Oiſel. Reg. duo Petav. Med. fec. *Mortis* Med. fec. a m. pr. Pal. & ed. Vicet. *funeſto turbine* Exc. Lucenſ. fec. *in tanto* vel *funeſto turbine* Oxon. pr. *funeſto in turbine* reliqui ſcripti, item Var. LL. ed. Antv. *infeſto* Pat.

91. *Aut tantis*] ita tres Vat. Med. tert. Ambr. pr. incert. Heinſ. *Aut* vel *A* Reg. *Ab* Ex Lucenſ. pr. *A tantis* reliqui omnes, Exc. Pat. rec. item Gevart. & Varr. LL. ed. Antv. *ſolvit* Oiſel. *nos barbarus* Exc. Laeti a m. fec. *quas barb.* Petav. tert. *arma* Lovan. *negatur* quatuor Vat. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *negantur* Reg. Pal. Pat. duo Med. unus Heinſ. Ambr. fec. mox *per caſtra* Vat. fec. *poſt jura* ed. Vicet. *per rura* vel *poſt jura* Exc. Pat. rec. *Inter* Vat. fec. Ambr. pr. Moret. fec. Farn. Rott. Med. fec. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *Intra* Pric. *minor* Pat. *Iuenti* Vat. quart. *Stilicho* Vat. opt. *Stilichon* Exc. Lucenſ. pr. *Stilicon* incert. Heinſ.

95. *dilecta hic*] *delecta* Leid. pr. *dilecti haec* Reg. *dilecti &* Vat. fec. *tua ſint haec* Florent. *ſunt haec* Med. fec. *tua ſunt hic* Rott. & Vat. fec. pro var. lect. *thalamis* vet. Gyr. Vat. Livin. *thalami* Vat. fec. Exc. Laeti, & ed. Parm. *thalamus* Rott. Thuan. Mazar. Ambr. pr. Petav. tert. & Ald. *thalamus* vel *thalamis* Put. Petav. pr. *proprium* tres Vat. Pal. Rott. Oiſel. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *primum* Farn. Thuan. vet. Gyr. Vat. Livin. Med. quart. Exc. Gevart. & Lucenſ. fec. item ed. Vicet. *proprium* vel *primum* duo Vat. *genialibus* vel *gentilibus* Exc. Laeti. *genialibus* vel *genitalibus* Reg. Put. Oxon. pr. *genitalibus* reliqui omnes, Exc. Lucenſ. pr. & cod. Rhem. ed. Parm. & Vicet. quod probat Heinſius, qui & ita legendum monuit apud Senecam initio Medeae:

——— Tuque genitalis tori
Lucina cuſtos.

primum genialibus vel *proprium genitalibus* Vat. pr. Exc. Laeti. *omne* Reg. *omen* vel *omne* Petav. item Oxon. pr.

97. *Hic tibi*] ita fere omnes Codd. Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. *Hic ubi* Var. LL. ed. Antv. *ſperare* Vat. quart. *ſperare* vel *ſuperare* Reg. Oxon. duo. *venis* ? Med. quart. *langueſcunt* Pat. *cadent* Pal. *rabidique* pro *avidique* conjicit Heinſius. mox *dictis* pro *diſcors* Med. tert. Hic vero verſus in Med. fec. manu recentiori in margine eſt adſcriptus.

101. *At Stilichon*] *Aſt* Pat. *Stilicho* Vat pr. *Stilicon* Ex. Lucenſ. pr. & Laeti. *Stilico* Vat. fec. *remitti* vel *reverti* Put. pro *nudari* Heinſius conjiciebat *viduari*. *tuta ſub pace relictis* vet. Gyr. & Exc. Lucenſ. fec. *relictis* Vat. Livin. *relictis* vel *locatis* Vat. opt. Put. *tranquilla pace* Med. tert. Mo-

Moret. ſec. pro *Utraque* Heinſius conjecerat *Ultra*, ſed poſtea deleverat. *ſolus* vitioſe pro *Solis* Pal. Med. pr. *ortum* Pric. mox *diſcerptis* Rott. *diſertis* Med. pr. *turbis* Thuan. *Amplexus* Vat. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *tantae numquam* Thuan. Pric. *nusquam* Exc. Laeti m. ſec. *ſtatione* pro *ditione* Pric. a m. pr. *non tot* Pal. Med. pr.

108. *Illinc*] ſic Florent. Bonon. Med. ſec. Ambr. ſec. Vat. Livin. *Illic* Vat. ſec. Pal. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *vibratis* vel *vibratae* Exc. Laeti. *vibratae* reliqui Codd. magno numero, ut & Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. item ed. Vicet. *Fervida* tres Vat. duo Oxon. duo Leid. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Herbida* Bonon. Put. Exc. Lucenſ. ſec. *fervida* vel *ferbida* Vat. pr. Var. LL. ed. Antv. *Fervida*, *Rubea* vel *Tenuia* Ambr. pr. *Findia* & eadem manu in margine *Florida* Pat.

111. *Quos Rhodanus velox*] ſic Bonon. *ambit Rodanus* Tholoſ. *amnis* pro *Araris* Med tert. *pigrior* Ambroſ. ſec. *naſcentes* vel *miſcentes* Thuan. *vertice* pro *gurgite* Med. tert. *ligat* Florent. Pric. Oiſel. Pat *ligat* vel *rigat* Vat. ſec. Med. ſec. Lov. Thuan. Mazar. Moret. alter. eadem varietas mox vs. 148. *tetro* Pal. *Garunnae* Vat. pr. Farn. *Garonae* Rott. *Garaunae* Vat. ſec. *Garannae* Med. ſec. Ambr. pr. Exc. Cod. Rhem. *Girannae* Ambr. pr. *Garannae* vel *Cayci* Med. tert. Heinſius conjiciebat legendum,

Quos Liger & retro pernicior unda Garumnae.

115. *cunctis*] *cunctas* Exc. Gevart. *poſcunt* pro *ponunt* Exc Laeti a m. ſec. *victorque* Thuan. Ambr. pr. duo Leid. Exc. Gevart. *victorve* vel *victorque* Put. *praeceps* pro *praeſens* conjicit Heinſius, ut ſupra. *praeceps audacia* Lib. I. 34. *timor* Farn. Florent. Pat. Thuan. Leid. pr. Moret. pr. *tumor* vel *timor* Moret. ſec. *tumorem* & *iram* ſaepe conjungi monuit Heinſius, & provocavit ad vs. 7. Deprec. ad Hadr. ubi reponebat,

Me tumor incautus, me lubrica duxerit aetas.

pro *dolor*. & firmabat loco Capitolin. in Pertinace pag. 58. l. 7. *Sed cum Tauſius quidam in iram & tumorem milites adduxiſſet.* ita enim omnino legendum. ut & vidit Salmaſ. vulgo *timorem*. *bellatrix* ſine copula Vat. pr. Oxon. pr. Leid. ſec. *etiam tunc ira* Moret. ſec. Exc. Gevart. *maneret* Thuan. *natura* pro *nunc ira* Var. LL. ed. Antv. *eximii* Vat. duo, Oxon. duo, Reg. & Petav. pr. ut infra vs. 224. *Inſignemque ducem*. *extremum* pro *eximium* Ambr. tres Petav.

120. *Xerxen*] ita tres Med. Reg. Bonon. Mazar. duo Ambr. tres Petav. *Xerxem* Vat. ſec. Oiſel. *tanto* Med. ſec. m. pr. *potaſſe* pro *rapuiſſe* Exc. Laeti. *feros amnes* Pric. *amnes* vel *axes* Oiſel. *vibraſſe* Petav. pr *umbraſſe* vel *vibraſſe* Reg. Oxon. pr. Exc. Laeti, & ed. Parm. *umbraſſe* ſedecim alii, Excerpt. Lucenſ. ſec. & ed. Vicet. mox *tectus* duo Vat. *contexeret* Oxon. ſec. *cum cerneret* Thuan. Mazar. Oiſel. Exc. Pat. rec. & Cod. Rhem.

124. *Vix Alpes transgreſſus*] *Alpes* Exc. Laeti. *egreſſus erat* Exc. Lucenſ. ſec. *non jam* Exc. Laeti. *adductumque* Var. LL. ed. Antv. *timens* duo Vat. Rott. Put. Florent. duo Med. Ambr. ſec. Petav. pr. Moret. ſec. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *tremens* Reg. Thuan. Vat. duo, Oiſel. duo Oxon. Leid. pr. *tutoque* Exc. Laeti. *tantoque* Oiſel. *totoque* tres Vat. Pal. Tholoſ. Med. pr. unus Heinſ. *tutoque* vel *tottoque* Oxon. pr. *excludit* Med. pr. unus Heinſ. & Exc. Gevart. in Petav. pr. pro gloſſa adſcriptum erat. ſic infra,

Finibus exiguis vallis concluſa tenebas.

127. *Tum duplicem, foſſam*] *Tunc* Med. quart. Mazar. Ambr. pr. Petav. pr. Leid. ſec. *duplicem foſſam* Vat. pr. & Livin. *duplici foſſa* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *bellum* pro *vallum* Vat. ſec. *locata* Reg. Thuan. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. Ald. *locata* vel *locatum* Vat. pr. Petav. pr. *locatum* habent reliqui omnes, item Exc. Laeti & Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Heinſius conjiciebat *locato*. *In ſpeciem* Med. tert. a m. ſec. *In ſpecie* ſedecim alii. *oſtendit* Pat. Oiſel. Leid. ſec. Exc. Gevart. *obtundit* Lov. *clauſtra* incert. Heinſ. *clauſtra* vel *plauſtra* Exc. Laeti.

130. *horror*] *error* Rott. Pat. Lov. a m. pr. Exc. Gevart. *Infeſtae* Reg. Leid. pr. *Infecto* ed. Parm. *Infectae* vel *Infecto* Exc. Laeti. *pallore* duo Vat. Exc. Lucenſ. ſec. *pallore* vel *terrore* Put. *terrore* reliqui ſcripti triginta fere, Exc. Laeti, Lucenſ. pr. & Gevart. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *ore gelato* Florent. Med. ſec. *ſtat corde gelato* Tholoſ. *veniamne* duo Med. duo Ambr. Reg. Thuan. Mazar. Leid. pr. duo Petav. Lov. & Exc. Gevart. *veniamque* Vat. pr. Oxon. pr. *veniamve* Vat. ſec. Pal. Farn. Pric. Put. Oxon. ſec. *ſubactus* Exc. Lucenſ. ſec. *fugatus* ed. Vicet. *an fidos* Leid. ſec. *aut* Florent. *an* vel *aut* Put. *attonitos ſeſe an* Petav. pr. *fidos* Pat. Exc. Gevart. *fidos* vel *tantos* Vat. pr. a m. ſec.

134. *Quid nunc divitiae*] *Quid dant* vel *nunc* Moret. ſec. *porphireis* Exc. Laeti. *praefulta* Pric. *columnis* Vat. pr. Pat. Ambr. ſec. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *columnis* vel *metallis* Put. *metallis* triginta alii, Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. & ed. Vicet. male. nam praeceſſit. *prolataene* duo Vat. *provectaeque* Vat. ſec. *valles* pro *moles* Pat. mox *Audet* Oiſel. *numeratque vias* Pat. Leid. ſec. Exc. Gevart. *ſpatiumque* Bonon. *peſte futura* duo Vat. *pace* Exc. Lucenſ. ſec. *Nec* Pric. Rott. *Non* Farn. *repetit ſomnos* Exc. Cod. Rhem. *tulit* pro *luit* Tholoſ.

141. *in rabiem*] *in* vel *ad* Tholoſ. *rabiem* Vat. pr. Med. quart. Pat. vet. Gyr. Leid. ſec. Vat. Livin. Exc. Gevart. & Luc. pr. ed. Parm. *faciem*

duo Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. Put. Mazar. Thuan. Bonon. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. totidem Med. duo Heinſ. Exc. Laet. & Lucenſ. ſec. item ed. Vicet. *faciem* vel *rabiem* Put. duo Vat. *faciem* vel *facinus* Reg. *reſolvit* Tholoſ. *immixto* magna pars Codd. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *mixto* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *fata* Thuan. *facta* plurimi Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. ed. Parm. & Vicet.

146. *Eripe me*] *Erime* Put. a m. pr. unde Heinſius legit *Exime*. *Stilicbonis* Vat. pr. *Stiliconis* Vat. ſec. *evaſiſſe* Incert. Heinſ. *minas* Vat. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *manus* tres Vat. Pal. Farn. Rott. *redit* vel *venit* Put. *rigat* Vat. pr. & Vat. Livin. vid. vs. 113. *legit* Petav. ſec. mox *volitat gens ultra* Tholoſ. duo Vat. *Nota mibi* Ald. *Vota* Tholoſ. *tatis* Pat. *tantis* Petav. tert. Ambr. pr. *digni* Petav. pr. a m. ſec. Ald. *dignis* Pal. Rott. Reg. Thuan. Bonon. Tholoſ. Lov. & Petav. ſec. a m. pr. duo Med. duo Ambr. totidem Heinſ. Var. LL. ed. Antv. *tantis* vel *dignis* Rott. a m. ſec. Oxon. pr. Leid. pr. Exc. Laeti. *digni capiendis* vel *tantis capiendi* Exc. Pat. rec. Heinſius recte notaverat, τὸ *dignis* natum eſſe ex voce *ſignis* in verſu ſeq. *credimur* Put. Petav. pr. *tradimur* vel *credimur* Reg. Oxon. pr.

151. *Tot ſ. unum*] *noſtrum* Thuan. *petimur* Ambr. pr. *Tanta ſitis* Pric. *Stilico* Med. ſec. ed. Parm. *Stilicon ſibi* Exc. Laeti. *coeli ſibi* Vat. ſec. Farn. Lov. Moret. ſec. Leid. pr. duo Oxon. Exc. Cod. Rhem. & Gevart. Var. LL. ed. Antv. & Ald. *vendicat* ambo Moret. *poſcit* vel *credit* Rott. [NB. deeſt hic verſus in Vicet. editione.] *Libyamque* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Exc. Laeti. *Libyemque* Oiſel. Mazar. Leid. pr. Oxon. pr. & Ambr. Lov. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Libyenque* Ambr. tert. *pererrat* Pal. Med. pr. mox vs. 158. *nec reddere* Vat. pr. *ſibi* pro *ſemel* & *curae* Ambr. pr. & Sched. Gud.

159. *Scilicet*] ſic Moret. ſec. a m. ſec. *Si licet* Rott. *tranquilla in pace* Pal. Heinſius conjiciebat, *tranquilla ut pace fruatur*. *fruntur* Farn. Med. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. *fruetur* Pal. Florent. Bonon. Mazar. Petav. tres, item tres Med. Oxon. pr. duo Leid. totidem Ambr. & Heinſ. Pat. Lov. Oiſel. Vat. tres, item Vat. Livin. Exc. Laeti, Gevart. & Lucenſ. pr. *fruatur* vel *fruetur* Reg. Put. *premat* Farn. Florent. Thuan. Bonon. Pat. tres Petav. quatuor Med. unus Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *premet* Vat. Livin. Tholoſ. Mazar. Incert. Heinſ. tres Ambr. *premit* vel *premet* Vat. pr. m. pr. *premat* vel *premet* Put. in voce *obſidio* mendum ſubeſſe ſuſpicatur Heinſius *quam parte* duo Vat. *quid* vel *qui* Oxon. pr. *quis* Oiſel. *pacem* Exc. Pat. rec. *partem* Tholoſ. Florent. Ambr. tert. *partem* ſc. *noſtram* Gloſſ. Med. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Capitolin. in Pertinace p. 54. l. 13. *a partibus remotus eſt*. vid. Caſaubon. pag. 103. & Salmaſ. pag. 125. de partibus Scaliger ad Manil.

162. *baſtas*] *alas* legit Heinſius. *fueris ſed tantum* Thuan. *fueris tantum* triginta Codd. Exc. Laeti, Gevart. & Lucenſ. pr. ed. Vicet. *diſſimulas* duo Vat. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *diſſimulas* vel *diſſimules* Oxon. pr. reliqui *diſſimules*, nec non Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *feror* Ambr. tert. *undas* Vat. pr. & Livin. *undas* vel *umbras* Florent. *ridebit ſecurus* Farn.

169. *Haec ubi*] *Hic ubi* ed. Parm. & Vicet. *Hoc ubi* Reg. Pal. Petav. tres Med. [NB. ab hoc verſu incipit Vat. tert.] *dictatum* Med. ſec. a m. pr. *ditatur* Exc. Lucenſ. pr. *vitatur* Thuan. ed. Vicet. *invito Principe* Thuan. *inviſo* Pal. Med. pr. & ſec. a m. pr. *injuncto* Oiſel. *invito* vel *inviſo* Put. Vat. tert. *leges* pro *voces* Incert. Heinſ. *Stilico* Vat. ſec. *Stilicho* Vat. pr. *Stilicon* Petav. ſec. Exc. Laeti. *Non multo* Med. pr. *ſpatiis* Bonon. Exc. Laeti m. ſec. *ſpatiis diſtantes* Med. ſec. & Petav. ſec. a m. pr. *diſtantibus* vel *diſtantes* Put. Vat. tert. a m. pr. *valle* Bonon. *valli* Pal. Med. pr. Rott.

174. *frons laeva*] *pars* Lov. *frons* vel *pars* Med. ſec. *Exteriora* Ambr. pr. *levat* vel *locat* Moret. ſec. pro *extolli* Heinſius legit *attolli*. *nimbos* vel *nubes* Vat. tert. *longeque* Rott. Florent. *alteque* Sched. Gud. *lateque* reliqui, ut & Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *ſugere* Leid. pr. pro *ſurgere* Heinſius conjiciebat *fervere*. & adſcripſerat Lib. IV. Conſ. Hon. 545. *unguibus*. Oiſel. Med. ſec. m. pr. *ſervire* Farn. Petav. tert. Exc. Laeti m. pr. *ſaevire* vel *ſervire* Oiſel.

180. *reptatus*] *raptatus* Oiſel. Med. quart. *Aetnaeum* Vat. ſec. Exc. Cod. Rhem. *Enebneum* Med. ſec. *aetboreum* Vat. quart. Pal. Rott. Med. pr. Pat. Tholoſ. unus Heinſ. *Oetbeum* vel *aetbereum* Oxon. pr. *radiat* omnes fere ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. mox *Oſſa ſonat* duo Vat. Ambroſ. ſec. Leid. ſec. Exc. Gevart. *tonat* vel *ſonat* Oxon. pr. Med. ſec. tres Petav. *tremit* vel *tonat* Put. Heinſius adſcripſerat locum II. de Rapt. 173.

—— *Siculae tonuere cavernae*.

ut ibi Oxon. pr. & Voſſ. vid. Lib. III. de Rapt. 396.

183. *Intumuit*] *Et tumuit* Pal. *baud ulla* Oxon. pr. *aut alta* duo Vat. Farn. Pric. Rott. Florent. *aut—aut* Leid. ſec. *vetarunt* Leid. ſec. Med. quart. *aequora* pro *omnia* Leid. ſec. Exc. Gevart. *Si tunc bis* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *His ſi tunc* Vat. Livin. *Quod ſi tunc* Vat. pr. Pat. & Moret. pr. *collecta* Thuan. Var. LL. ed. Antv. *fuiſſent* Bonon. *audiſſet* Ambr. pr. *fudiſſet* Tholoſ. *caedes* Vat. pr. vet. Gyr. Mazar. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *claſſes* Vat. quart. *clades* vel *claſſes* Vat. quint. *caedes* vel *clades* Petav. tert.

188. *ſemoto*] *ſemoto* vel *ſubmoto* tres Vat. Pal. Rott. *vigerent* vel *fuiſſent* Moret. pr. Heinſius conjiciebat *virerent. arces* duo Med. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *agri* vel *arces* Vat. pr. Put. Oxon. pr. *agri* reliqui fere omnes, Exc. Gevart. & Var. LL. ed. Antv. *flagraſſet* Ambr. ſec. *fumante* Vat. ſec. Oiſel. Mazar. Thuan. Exc. Cod. Rhem. *fraglante* Vat. pr. *fumante* vel *flagrante* Put. Oxon. pr. *firmante* vel *fumante* Florent. *Noi fera* duo Vat. Pal. Farn. *Non* vel *Nec* Oxon. pr. *male* pro *fera* Ambr. tert. *Cecropidas* Pat. *Cicropias* Lovan. *Cecropiae* Vat. pr. m. pr. *Cycropias* ambo Moret. *tranſiſſet* Thuan.

192. *Illa dies*] *Ille* Med. pr. unus Heinſ. *Caedibus* Pal. Moret. ſec. Med. pr. a m. ſec. *praeferre* pro *auferre* Vat. tert. m. pr. *futuris* Vat. pr. Pric. *futuras* Pal. Med. pr. Moret. ſec. *pro!* Vat. pr. Put. qui & *tantum* pro *quantum* exhibet. *removet* Pric. Rott. *potuit* Oiſel. *potuit* vel *rapuit* Vat. ſec. *rapuit* vel *removet* Put. Oxon. ſec. mox *Regia* omnes ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. & ed. Vicet. *armatas* Rott. *armenti* Leid. pr. *Obſtipuit* Med. ſec. Reg. Lov. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *ora virum* Pric. *ipſe* Ambr. pr. *ira* vel *ora* Florent. Med. ſec. *ducem horruit* Pat. *tonanti* pro *nocenti* Leid. ſec. Exc. Gevart. *mirantur* Med. pr. *miratur* Med. ſec. a m. pr. *dubios* tres Vat. Pal. Rott. Oiſel. *dubioſque* Pric. Thuan. *ſolvit* Vat. pr. & Med. pr. a m. pr. *facta* duo Vat. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. Thuan. Mazar. Moret. pr. Ambr. ſec. *coepta* tres Vat. Pal. Farn. Pric. *facta* vel *coepta* Vat. tert. Put. Moret. ſec. *differat* Thuan. *differat* vel *deſinat* Rott.

201. *Illyricis*] *Iluricis* Exc. Laeti. *Illicitis* Vat. ſec. *audet concurrere* Med. ſec. a m. pr. *campis* Pat. mox *damna* pro *commoda* Thuan. Pric. *odium invidiae* Florent. m. pr. *Extendit palmas* Vat. quart.

206. *Numina*] *Lumina* Tholoſ. *necdum* Vat. pr. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *nondum* tres Vat. Farn. *numquam* Exc. Pat. rec. *nondum* vel *necdum* Exc. Laeti. *ſidera* vel *ſaecula* Lov. mox *prorumpat in arma* Rott. Thuan. *arva* vel *arma* Put. *Tempeſtas veſana* Vat. pr. *Tempeſtas inſana* Vat. Livin. *nullo* tres Vat. Pal. Farn. Oiſel. Exc. Laeti. *juſto* duo Vat. vet. Gyr. Pric. Med. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *nullo* vel *juſto* Rott. Florent. *nullo* vel *certo* Ambr. pr. *Pheton* Lov. ambo Moret. *Triton* Vat. pr. m. pr. *arenas* pro *habenas* Vat. quint.

211. *geritur*] *urgemur* Exc. Lucenſ. ſec. unde Heinſius conjiciebat *terimur. confundere mundum* Vat. tert. m. pr. *actore* Rott. Farn. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. Exc. Cod. Rhem. *revocatur* vet. Gyr. *revocamur* vel *revocatur* Vat. pr. *pro dolor!* Put. *Ardor & adſtrictos* Var. Livin. *Ardor & adſtrictos* vel *Pro pudor & ſtrictos* Vat. pr. *adſtrictos* etiam exhibent Pat. & Leid. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Lib. 1. in Eutrop. vſ. ult. *reponere* Med. quart. *depellere* Lov.

216. *Cedo equidem*] *Credo* Med. ſec. m. ſec. *promitto* Oiſel. *committo* Med. tert. *promitto* vel *permitto* Put. *cladibus* quatuor Vat. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *caſibus* vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *caſibus* vel *cladibus* Vat. pr. *Eöis* Med. tert. Put. Bonon. Tholoſ. duo Petav. Ambr. tert. incert. Heinſ. *Eöis* vel *Eous* Reg. duo Oxon. *Eous* decem alii, Exc. Laeti & Pat. rec. in Petav. tert. & Put. poſt *miles* erat τελεία σιγαὴ. mox *Parendum eſt* Vat. ſec. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *Parendum* absque *eſt* Petav. pr. duo Ambr. *Parendum* vel *Parcendum* Vat. pr. *Parcendum eſt* reliqui omnes, ut & Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *litui taceant* Oxon. pr. *jaceant* Vat. quint. *prohibere* Vat. quart. Heinſius legit *cohibete. Parcere* Exc. Lucenſ. ſec. *Rufinus id imperat* Pat. & Ald. pro *praecipit. orbi* pro *hoſti* Put. & Ambr. ſec.

220. *fremuere*] *ſonuere* Moret. ſec. *infremuere* Pric. *cecidere* Oiſel. *illiſa* quatuor Vat. Rott. Oiſel. *eliſa* vet. Gyr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Cauris* Exc. Laeti. *choris* Var. LL. ed. Antv. [in Pal. Tholoſ. Ambr. tert. Med. quart. & Var. quint. verſus 222. legitur ante 221.] mox *Secretumque* cum Gloſſa i. e. *receſſum.* Moret. ſec. *Secretumque* vel *Secernique* Vat. tert. hic vero verſus deeſt in Vicet. edit. dein *erectaque* pro *ereptaque* Rott. Ambr. ſec. Exc. Gevart.

225. *amore*] ſic duo Ambr. Exc. Pat. rec. *amore* vel *honore* duo Vat. Reg. Mazar. Leid. pr. Oxon. ſec. Lov. Petav. pr. *honore* tredecim alii. *illaudanda* legit Heinſius, quod eſt in Ambr. ſec. *Laceſſit* Exc. Laeti. *receſſit* Rott. *quieſcit* ed. Vicet. *queruntur* vet. Gyr. & Exc. Lucenſ. ſec. *moventur* Vat. pr. Thuan. ed. Vicet. *movetur* reliqui omnes, item Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. Lect. ed. Antv. & Ald.

228. *nudatos enſes*] *laudatos* Var. LL. ed. Antv. *leges vibrato* Vat. pr. Exc. Lucenſ. ſec. & Vat. Livin. *ſtricto leges* caeteri Codd. pr. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. Ald. ed. Parm. & Vicet. *manſueſcere* pro *miteſcere* Pat. *Jamjam* Vat. tert. Rott. Pal. Exc. Laeti & ed. Parm. *Jamjam* vel *Jam mihi* Florent. *Jam mihi* reliqui magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. Ald. & ed. Vicet. *pila* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *tela* Vat. quart. Pal. Put. Reg. Thuan. Ambr. pr. item Oxon. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *pila* vel *tela* Rott. *cruorem* Pat. *ultrixque* Exc. Laeti & ed. Parm. *ultroque* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Moret. ſec. Leid. pr. Lov. duo Oxon. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *utroque* Leid. ſec. & Exc. Gevart. *ultrixque* vel *ultroque* Florent. *furentis* Mazar, Petav. ſec. Oiſel.

235. *Num patiar?*] ſic ed. Parm. *Nun* Vat. pr. *Non* quatuor Vat. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *Num* vel *Non* Petav. pr. Vat. Livin. Exc. Laeti. *Proderit* vel *Proditur* Vat. tert. *dividis* Thuan. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *dividet* Vat. quint. Lov. *dividit* vel *dividis* tres Vat. *dividit* viginti alii, Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *Convinctumque* Exc. Laeti. *Conjunctique* Vat. quint. *quo libet* Thuan. *quo* vel *qua libet* Reg. *qualibet* alii triginta, Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *ſequemur* Exc. Laeti. *ſequamur* Reg. Rott. Mazar. Petav. ſec. Ambr. tert. Oxon. ſec. m. pr.

240. *Hyperboreo*] *Hyperboream* Var. LL. ed. Antv. *Thylen* duo Ambr. Exc. Laeti. *Tylen* duo Leid. *Tilem* Moret. ſec. duo Vat. *Thilen* duo Vat. Oiſel. Lov. *Thylem* ſedecim alii. *in accenſas* Thuan. *in incenſas* Tholoſ. Leid. pr. m. ſec. *comitamur* Rott. Pric. *ſtagna* vel *ſigna* Vat. pr. *petis* Thuan. mox *aequoris* pro *litoris* Pulmanni liber, quem in edit. Antv. litera *C* in margine notatum Moreti eſſe putavit Heinſius, qui eadem litera Moret. pr. deſignaverat. *bibiturus* Pat. *Idaſpem* Lov. *Hydaſpen* Med. pr. *Hydaſpem* viginti alii, Exc. Lucenſ. pr. & ed. Vicet.

244. *Notum*] *Notum* vel *locum* Oiſel. *noſcere* pro *litora* Moret. ſec. cum gloſſa, *litora s.* item Vat. pr. m. pr. unde Heinſius corrigebat *poſcere*, propter vocem *Litoris* in verſu priore, ut videtur, quia has voces ducta lineola conjunxerat. *annum poſt terga* Exc. Lucenſ. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Stilico* Vat. ſec. *figat* Exc. Lucenſ. pr. *ponet* Put. Pal. Med. pr. unus Heinſ. *Haec patria eſt* Vat. pr. item Livin. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet.

248. *cadat iſte minacis*] *cadit* Thuan. *ille* Vat. pr. Tholoſ. Florent. Ambr. pr. Sched. Gud. *inde* Vat. quint. *minantis* duo Vat. *cumulus* vel *ſtimulus* Reg. Oxon. pr. *Ite mihi* Rott. *Flectit* duo Vat. Moret. ſec. *Flexit* vel *Flectit* Vat. pr. mox *deſcendit* Put. Mazar. Leid. pr. item Moret. Vat. ſec. Petav. tert. *diſceſſit* Florent. *qua* pro *quem* Bonon. *repulerunt* Reg. Pal. Med. pr. Oxon. pr. & Leid. *ire catervae* Med. tert.

256. *Et trepidas moeſto*] *trepido moeſtas* Med. ſec. *ripas* duo Vat. Leid. pr. Petav. pr. *ſilvas* vel *ripas* Reg. Heinſius conjicit *rupes*, qui adſcripſit locum de B. Gild. vs. 357. *vidit legio* Pat. Vat. ſec. Leid. ſec. Ald. Exc. Gevart. *disjuncta* Vat. Livin. *conjuncta* Leid. ſec. Exc. Gevart. *diſtincta* vel *disjuncta* Exc. Laeti. *ſolutas* Thuan. Heinſius conjiciebat *volutis*. ut [Virgil. IV. Aen. 449.]

——— lacrimae volvuntur inanes.

ſed notaverat *ſolutas* probum eſſe, adſcripto loco Statii Lib. VIII. Theb. [163.]

——— poſtquam permiſſa gemendi
Copia, qui fletus galeis cecidere ſolutis?

259. *Humectant*] ſic Vat. quart. Petav. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *Thoraca* Oiſel. *Thoracum* vel *Thoracem* Reg. *nexus ſuſpiria pulſant* Moret. ſec. *Trabimur* Rott. *Tradimur* vel *Prodimur* Moret. pr. ſed in Moret. ſec. *Prodimur* pro gloſſa adſcriptum, quod probatum Heinſio. *quantumque* Rott. *ſperniſne* Vat. pr. Put. vet. Gyr. Moret. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *tradisne* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *dextras* vel *turmas* Reg. Oxon. pr. *probavit* Exc. Laeti & utriusque Lucenſ. *paravit* octo alii & ed. Vicet.

267. *dilectosve*] ſic Vat. ſec. *dilectosque* Pat. Moret. ſec. *dilectosne* Vat. quart. Oxon. pr. *penates* vel *parentes* Put. *non form.* Rott. *nunc* Florent. *te* Med. tert. *formidanda* Exc. Laeti. *formidata* vel *formidanda* Vat. pr. *ſubjecta* pro *ſubeunda* Tholoſ. *formidanda poteſtas Tiranni* Vat. ſec. *imperat* Med. quart. *exuvias* Vat. ſec. m. pr. mox *Hunis* duo Vat. Put. Bonon Tholoſ. Pat. & Petav. pr. *impacatis* Florent. Thuan. duo Med. & Vicet. *implacatis* reliqui magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Ald. & ed. Parm. *praebebit* Vat. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *properabit* vel *praeſtabit* Med. tert.

272. *defecerit*] *defecerat* Farn. *Tantane* tres Vat. Reg. Mazar. Bonon. Lov. Leid. ſec. *geſtati* Exc. Lucenſ. ſec. *ferri?* Reg. *occidui* Med. ſec. quod probat Heinſius. *cardine coeli* Leid. pr. *culmine* ed. Vicet. *cardine* Exc. Lucenſ. ſec. *coeli* Vat. ſec. Farn. Pric. Oiſel. Thuan. vet. Gyr. Mazar. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *ſolis* vel *coeli* Vat. pr. & tert. *cardine ſolis* vel *culmine coeli* Exc. Pat. rec.

275. *Tu mihi dux*] *Tu dux es Stilico ſemper* Moret. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *Stilico* Vat. ſec. *Stilicon* Petav. ſec. deerat hic verſus in Leid. ſec. mox *perdita* pro *debita* Med. ſec. m. pr. *longe* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *longum* Med. ſec. & ſic legit Heinſius. *Triſtius* Lov. m. pr. *Haemoniis* Vat. pr. *digreſſus* Exc. Lucenſ. pr. *progreſſus* Exc. Pat. rec. ed. Parm. & Vicet. *arvis* duo Vat. Petav. pr. *Macedum* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Macetum* duo Vat. Pal. Med. pr. unus Heinſ. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *terras* pro *fines* Pat. Vat. ſec. m. pr. *Theſſalicona* Mazar. *ambitus* pro *abditus* Med. pr. *tacitus* Thuan. Tholoſ. *praeſtitit iras* Farn.

282. *odiis*] *odio* Pal. Florent. Pat. Lov. Med. pr. unus Heinſii. *odium* Med. quart. *odii* Ald. *leto* vel *voto* Vat. quint. *neu* Med. tert. *nec* Vat. Livin. *quisquam eſt* Vat. tert. Med. quart. *de tanta* Vat. tert. Pric. Moret. ſec. *de tanta eſt* Moret. pr. *plebe* quatuor Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *pube* vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. quod probatum videtur Heinſio, qui adſcripſerat locum de Bell. Gild. vs. 416. *pube* vel *plebe* Put. *locutus* pro *repertus* Oiſel. *proderit* duo Moret. Thuan.

Thuan. Ambr. ſec. incert. Heinſ. ed. Vicet. *minacia* Pric. Pat. *micantia* Vat. pr. m. pr.

286. *conſilium*] *conſcilium* Farn. *conſilii* Med. pr. *colorem* Bonon. *dolorem* Med. quart. incert. Heinſ. *Nec ſermone* Lov. Ambr. pr. *rumpit* Reg. *turmam* Pric. *mentem* Vat. tert. a m. pr. unde Heinſius conjiciebat *gentem*. *Haemus* Med. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. & ſic legit Heinſius. *Aemus* vet. Gyr. *Hemus* vel *Hebrus* Vat. tert. *pervenit* Ambr. ſec. *perventum eſt* Vat. tert. Florent. Pat. Thuan. Rott. Med. ſec.

293. *propius v. cohortes*] *propias* Farn. *cohortem* Ambr. tert. *ter voce* Med. quart. *virtute* vel *cervice* Med. ſec. *accendit* Oxon. pr. *oſtendit* Vat. ſec. Oiſel. Tholoſ. Mazar. Petav. ſec. ambo Moret. Exc. Pat. rec. *affatur* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *hortatur* quatuor Vat. Farn. Pric. Rott. *oſtendit* vel *hortatur* Lov. *hortatur* vel *accendit* Vat. pr. Oxon. ſec. *oſtendit* vel *accendit* Reg. *conjuratas cohortes* duo Med. Bonon. Ambr. pr. Var. LL. ed. Antv. *conjuratas cohortes* vel *conjuratos clientes* Med. ſec. Put. Lov.

298. *quid enim*] ſic Oiſel. Heinſius conjicit,

——— *quid enim? qui vincere ſolum*
Horruit, hunc tanto munitum milite vincat?

vincere quinque Vat. Pal. Farn. Rott. Put. *poſcere* vet. Gyrald. & Exc. Lucenſ. ſec. *Quid feret* Vat. ſec. Moret. ſec. Tholoſ. Heinſius legit, *Qui ferat*. *ſuperabit* pro *ſuperavit* Farn. *inermem* quatuor Med. duo Heinſ. Florent. & ed. Vicet.

301. *I nunc*] *Tu nunc* vel *I nunc* Vat. pr. *exilium* vel *exitium* Put. *remotis* vel *remotus* Vat. pr. *Incaſſum* vel *In caſum* Moret. pr. *Stilico* Vat. ſec. *Stilicon* Exc. Lucenſ. pr. *Stilicho* Reg. *Stilichon* Exc. Laeti. *Dividit* Med. quart. *interſtrepit* Vat. quart. *interſtrepet* Med. quart. Thuan. Moret. ſec. *interfluat* Vat. pr. item Livin.

304. *Alpinas*] *Nunc alias* Thuan. *nives* pro *rupes* Rott. *turres* Ambr. ſec. *illic me* Vat. quint. Oxon. ſec. ed. Parm. & Vicet. mox *num te* Pat. Vat. ſec. *monumenta* quinque Vat. Pal. Farn. Oiſel. *documenta* Exc. Lucenſ. ſec. *quis par* Vat. pr. item Livin. *quiſnam* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *concitus* pro *conatus* Ambr. ſec. *viciſſe* Pric. Rott. Tholoſ. *vitare* Exc. Lucenſ. ſec. *viciſſe* vel *vitaſſe* Exc. Pat. rec.

309. *detruſimus orbe*] *deſtruximus orbe* Bonon. Ambroſ. ſec. Petav. tert. *deſtruximus orbem* duo Vat. Reg. Oiſel. Mazar. Tholoſ. duo Oxon. Leid. pr. Ambr. pr. Petav. ſec. Exc. Cod. Rhem. & Var. LL. ed. Antv. quod probat Heinſius, qui adſcripſit. ſic ſupra vs. 19.

Deſtructo juvat orbe mori.

ex Cod. vet. *medius* modo in bonam, modo in malam partem ſumitur. Virgil. *Dum paci medium ſe offert.* mox *epulis* duo Vat. *ſocii* Vat. pr. *ſociis* Oxon. ſec. *parate* duo Vat. Pric. Pat. Ambr. ſec. Exc. Laeti & ed Parm. *parari* Vat. ſec. & ſic legit Heinſius.

314. *Quod nolit*] *Quae* Leid. pr. & Ald. *Qua* Vat. Livin. *noluit* Farn. *volui* Med. tert. *ſubactus* Leid. pr. qui & *magna dari* exhibet pro *regna*. *in unum* incert. Heinſ. *domum* pro *modum* Ambr. ſec. *nomenque* Moret. ſec. *crimenque* vel *nomenque* Vat. quint. Put. *exclamat* Lov. Farn. Med. quart. Var. LL. ed. Antv. *acclamat* quinque Vat. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *aſſentit* Leid. pr. *accelerat* Thuan. *exclamat* vel *acclamat* Oxon. pr. *Conſcilium* Farn. *Conſilium* Rott. Vat. tert. Put. Lov. Pat. *nituere* Vat. tert. Pal. Rott. Med. pr. unus Heinſ. *crevere* vel *nituere* Med. ſec. *ruinis* Florent.

319. *Rufino c. ſodales*] *Rufini* duo Vat. Tholoſ. Petav. pr. *Rufino* vel *Rufini* Oxon. pr. *fideles* Thuan. *ſodales* vel *ſodalis* Oxon. pr. *dixiſſe* Vat. pr. m. pr. Pat. & ed. Vicet. *delicta fuerunt* Pric. *funeſtae tacere* pro eo eſt in Exc. Lucenſ. ſec. *nam jam* Exc. Laeti. *jamque &* Exc. Lucenſ. ſec. *conubia* Exc. Gevart. *connubia lecti* Vat. pr. Leid. pr. Thuan. Med. ſec. m. pr. *laeti* vel *lecti* Pric. *deſponſant* Farn. *Promittit* Var. LL. ed. Antv. *quae quiſque* Exc. Lucenſ. ſec. *devorat* Tholoſ.

325. *pigraſque ſopor*] *nigraſque* Pal. *nigraſque* vel *pigraſque* Vat. pr. *ſoror* Med. ſec. m. pr. *ſtimulantibus* Vat. pr. *ſimulantibus* Vat. tert. *aeger* Vat. pr. item Livin. & ed. Parm. *aegrum* triginta Codd. Exc. Gevart. & Ald. *aegre* Leid. pr. *aeger* vel *aegrum* Florent. *aegre* vel *aegrum* Vat. ſec. *animam aegram* Med. quart. *ſomnos* vel *ſomnum* Oiſel. mox *vix* vel *vir* Reg. Oxon. pr. *quievit* Moret. ſec. tum *duras* Vat. quart. item Med. Oiſel. Reg. Thuan. Mazar. Ambr. & Leid. pr. Moret. ſec. & tres Petav. *diras* vel *duras* Oxon. pr. *illudere* tres Vat. & Ambr. tert. *fortiter umbras* Pric.

329. *quae clarior*] *ſaevior* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *clarior* vel *elatior* Bonon. *praeclarior* Moret. ſec. *Viſa loco* Pal. *pro ſurge* Vat. pr. Farn. *requies* Ambr. tert. *dolori* Ambr. pr. *laboris* Pal. Put. *laborum* Ambr. ſec. Med. quart. *Collatura* pro *Allatura* Thuan. *laetis* Pal. Thuan. Florent. item duo Med. *vulgi m. p. laeti* Bonon. Oxon. ſec.

235. *nec c. ſentit p. fixi*] ſic vet. Gyr. Put. Reg. Ambr. pr. item Oxon. & Leid. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *non capitis* Ald. *fixi p. ſenſit* quatuor Vat. Pal. Farn. Rott. *ſentit* Pric. Oiſel. Med. ſec. Pat. Thuan. Petav. pr. Vat. Livin. & Ald. *ſenſit* Vat. pr. *ſenſit* vel *ſentit* Florent. *dici* Vat. pr. m. ſec. item Livin. *diri* vel *fixi* Vat. pr. m. pr. *tangebat Lucifer* Mazar. Ambr. ſec. Exc. Cod. Rhem. *Haemum* Var. LL. ed. Antv. *Oetam* conjiciebat Heinſius. *Feſtinuſque* Moret. ſec. m. ſec. *properantius* Var. LL. ed Antv. *Rufini viſurus* Vat. Livin. *viſurus Ruf.* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec.

ſec. Pat. Mazar. Ambr. ſec. & Ald. *flumina* pro *funera* Var. LL. ed. Antv.

339. *Proſiluit*] ſic quatuor Vat. Pal. Farn. *Proſiliit* Vat. ſec. Reg. Mazar. Oxon. pr. Leid. pr. Ambroſ. ſec. & Moret. *Deſiluit* Pric. Rott. Oiſel. Exc. Lucenſ. ſec. *turmae* Ambr. ſec. *mirifico* Leid. pr. *peractu* Leid. ſec. m. pr. qui & *dies* pro *dapes* exhibet. *Inſculpi* Vat. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. mox *ſalutatum* Exc. Lucenſ. pr. *ſalutantum* Leid. ſec. Med. quart. & ed. Vicet. *turbas* Thuan. *celſior* vel *ſaevior* Med. ſec. Vat. tert.

345. *jactabat*] ſic quatuor Vat. totidem Med. tres Pet. duo Oxon. & Leid. Pal. Pric. Reg. Put. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *geſtabat* Vat. ſec. Farn. Thuan. Florent. Mazar. Moret. ſec. ed. Parm. & Vicet. *ſolvebat* Exc. Lucenſ. ſec. *jactabat* vel *geſtabat* Rott. Oiſel. *tegeret cui* Mazar. *nudum* Med. pr. unus Heinſ. Exc. Pat. rec. ed. Vicet. *nundum* ed. Parm. *nudum* Vat. ſec. Pal. *tutum* Ambr. pr. & Sched. Gud. *dudum* vel *numdum* Exc. Laeti. *tegit &* pro *tegeret* Var. LL. ed. Antv. *ardentes ambirent* Vat. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *ambirent ardentes* viginti alii, Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. *ambirent regales* vel *ardentes* Med. quart. *tempora* Vat. Livin. *corpora* vel *tempora* Moret. ſec.

348. *qua vergit*] *qua* Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *quo* Tholoſ. *quae* incert. Heinſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. *vertit* Vat. pr. m. pr. *ad Auſtrum* Rott. Med. ſec. Florent. *patri* pro *patet* Med. quart. *exiguo* Exc. Lucenſ. ſec. *anguſto* Exc. Laeti. *eximio* Exc. Pat. rec. *limite* pro *tramite* Pric. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *ultrix* vel *cultrix* Exc. Laeti. *fulgida* Lov. *lucida* Reg. Ambr. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *lucida* vel *fulgida* Vat. pr. *ferri* Vat. pr. Rott. duo Ambr. ed. Parm. *Martis* triginta alii, Sched. Gud. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *ferri* vel *Martis* Florent. Tholoſ.

353. *Conſiſtunt*] *Conſtituit* Pric. *illinc equites* Moret. ſec. *illic* Med. tert. Mazar. Tholoſ. Ambr. pr. Petav. tert. Oxon. & Leid. duo, Exc. Gevart. item Lucenſ. ſec. adpoſito + ſigno, quod indicio eſt, veterem lect. eſſe abraſam aut interpolatam. *illinc* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. *parentia* pro *poſcentia* Thuan. *reluctantum* Pric. *ſudare* pro *ſedare* Vat. pr. m. pr. *Hinc* Vat. pr. Farn. & Vat. Livin. *Hac* Ambr. ſec. *Hic* viginti alii, Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. item ed. Vicet. *ſe unde* pro *ſaevum* Med. quart. *ſenium* Pal. *nudato vertice* Rott. *nudato* vel *criſtato* Med. ſec. *mutant* ed. Vicet. *micant* Farn. *nudant* vel *mutant* Lov.

356. *humeris gaudent*] *humero* Med. tert. *gaudet* Pal. *formatque* vel *firmatque* Reg. Oxon. pr. *convicta* pro *conjuncta* Exc. Lucenſ. pr. unde Heinſius conjiciebat *convincta. per artes* Med. pr. a m. pr. *artus* Tholoſ. *indutis* Pal. Vat. pr. m. ſec. Ambr. ſec. *intinctis* vel *inductis* Vat. tert. *hamatur* Thuan. Mazar. Pal. Rott. Florent. duo Med. Pric. m. pr. Ambr. ſec. m. pr. Exc. Laeti & ed. Parm. *hammatur* Leid. ſec. *animatur* octodecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *hamatur* vel *animatur* duo Vat. Leid. ſec. pro var. lect. *hamatur* vel *aminatur* Vat. tert. Heinſius ad lectionem *animatur* confirmandam adſcripſerat locum ex Nupt. Honor. [vs. 188.]

—— *ſubitis animantur frondibus haſtae.*

359. *Horribilis viſu*] *Horribili* Med. tert. *cognatosque* Farn. Mazar. Moret. pr. Ald. *ferrati fronte* Exc. Laeti. *movent* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *levant* duo Vat. Rott. Med. ſec. Pat. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *levant* vel *movent* Florent. Heinſius adſcripſerat locum ex Bel. Get. vs. 51.

Securas jam Roma levat tranquillior arces.

artus Moret. pr. Pric. m. pr. *annos* Thuan. *Et juſſo* Pat. Rott. & Exc. Pat. rec. m. ſec. unde Heinſius legebat *Ut juſſo. Et juſſo* vel *Diviſo* Vat. tert. Thuan. Florent. *Diviſo* vel *Dimenſo* Vat. pr. *Diviſo* reliqui fere omnes. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. & Sched. Gud. *metu* pro *loco* Med. tert.

364. *Cernenti*] *Cernendi* Tholoſ. Lov. Farn. Pric. Petav. pr. m. pr. *Cernendi* vel *Cernenti* duo Vat. Med. quart. *revulſis* Ambr. pr. *reviſis* Med. quart. *revulſis* vel *remiſſis* Moret. ſec. *leones* pro *dracones* Vat. ſec. mox *prius* Moret. ſec. *qui* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *quo* Vat. Livin. Petav. ſec. m. s. *quo* vel *qui* Vat. pr.

369. *Nomine q. vocans*] *vocat* Vat. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *natos patresque* Moret. ſec. duo Vat. *natosque* Exc. Lucenſ. ſec. *notosque* Vat. tert. m. pr. Florent. Ald. ed. Parm. & Vicet. *natumque patremque* Pal. Med. pr. *reverſus* Thuan. mox *extendere* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *intendere* decem alii. *longo* Vat. tert. duo Med. Petav. ſec. Exc. Laeti. *flexus* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *amplexus* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *inſperatuque* Farn. *putant* pro *parant* Vat. tert. m. pr. *vinctis* Med. quart.

376. *inmenſa*] *inmenſo* Med. tert. Lov. Moret. ſec. *inmerſa* Exc. Gevart. Heinſius ex v. cod. *inmiſſa* legit, & remittit lectorem ad ea, quae dixit ad Conſ. Mall. Theod. vs. 332.

Stagnaque remigibus ſpument inmiſſa canoris.

ſaltus duo Vat. vet. Gyr. Mazar. Pat. Florent. Med. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſilvas* tres Vat. duo Oxon. & Leid. Pal. Farn. Pric. *ſaltus* vel *ſilvas* Put. Rott. mox *hiantes oras* vel *hiantia ora* Reg. Oxon. ſec. multa deſunt hic in Leid. ſec.

380. *Excludunt*] *Excludit* Farn. *Excluditque* Bonon. *angi* Vat. quint. *perfidus* Reg. *graviter*, ſine copula, Farn. Florent. Med. ſec. *comprenſa veſte* Thuan.

Thuan. *deprenſa* Rott. *appreſſa* Mazar. Petav. ſec. *morantes* Vat. quart. *moventem* Ambr. ſec. *ſcandit* vel *ſcandat* Oxon. pr. *Participem &* Vat. quint. *ſocium ſceptri* duo Vat. *declamet* Thuan. *declaret* vel *declarat* Reg. Oxon. pr.

384. *ſtringunt gladios*] *enſes* Pric. *deterrime* vel *teterrime* Vat. quint. *cohortes* pro *catenas* Med. ſec. m. pr. *redii* Vat. pr. Rott. Oiſel. Put. Reg. Lov. Bonon. duo Petav. *neſcis*, ſine nota interrogationis, Exc. Gevart. *patiorne* Med. quart. *redire* pro *audire* Tholoſ. *alias* Reg. Leid. pr. Vat. ſec. m. pr.

389. *domui*] Vat. pr. a m. ſec. Oxon. pr. Mazar. Thuan. & Vat. Livin. *domui* vel *domitum* Florent. *civile* vel *ſervile* Vat. tert. *rumpimus* Reg. Pal. Med. quart. mox *Deriguit* Vat. pr. m. pr. *undique fati* Vat. quart. *nitet* pro *vincat* Oxon. pr. *inſtantis ſtupuit* Bonon. *reductus* pro *revinctus* Pal. Med. pr. quod placere viſum Heinſio, qui adſcripſerat. ſic alibi,

——— *intra clauſtra reductus.*

394. *Ut f. q. montes nuper*] ſic Oxon. pr. Ald. & ed. Vicet. *nuper montes* decem alii. *amiſit* Pric. Med. quart. *dimiſit* vel *amiſit* duo Vat. Put. Petav. & Ambr. ſec. ed. Parm. *dimiſit* reliqui fere omnes, Exc. Cod. Rhem. Gevart. & Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. Ald. & Vicet. ad firmandam lectionem *amiſit* Heinſius ſequentia adſcripſerat: *amittere* pro *dimittere* veteres dicebant. Plaut. Moſtell. *Quom me amiſiſti vix a te vivum modo.* Terent. Phorm. Act. III. Sc. II. *Nam neque quo pacto a me amittam, neque ut retineam ſcio.* Heaut. Act. III. Sc. I. *prius pecuniam omnem, quam abs te amittas filium.* Haec Scioppius Suſpect. Lect. Lib. IV. Ep. XV. qui Donatum citat ad ultimum locum, cum Donati in Heaut. commentaria non exſtent. *exilit* pro *exſul* Med. quart. *Muneribus* Pat. Tholoſ. duo Ambr. ed. Parm. *Vulneribus* duo Vat. Farn. Med. ſec. Thuan. Moret. ſec. Mazar. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Verberibus* tres Vat. duo Med. & Petav. Reg. Bonon. Ambr. ſec. Pal. Put. unus Heinſ. Leid. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. item Gevart. *Muneribus* vel *Vulneribus* Lovan. Moret. pr. Med. tert. *Verberibus* vel *Muneribus* Oiſel. Petav. pr. incert. Heinſ. *Muneribus*, vel *Verberibus* vel *Vulneribus* Pric. *Muneribus* probare viſus Heinſius, qui *virum* de *venatore* capit, ideoque adſcripſit locum Auſonii Epigr. II.

Cedere quae ſaevo neſcit fera ſaucia ferro,
Armatique urguet tela cruenta viri.

idem & *vector* vocatur. vid. Salmaſ. ad Hiſtor. Aug. Script. p. 258. [Tom. II. pag. 226.] Noſter Paneg. in Conſ. Mall. vs. 294.

Audaces legat ipſa viros, qui colla ferarum
Arte ligent, certoque premant venabula niſu.

Haec Heinſius ad ed. Lugd. 1551. *furit* pro *ruit* Med. tert. *vix* pro *vir* Pat. Vat. pr. m. ſec. Exc. Pat. rec. *niſusque* Florent.

398. *Illa pavet ſtrepitus*] *ſtrepitu* Med. quart. *erepta* Florent. *Reſpicit* Vat. ſec. m. pr. Mazar. Exc. Lucenſ. ſec. vet. Gyr. *Deſpicit* duo Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Aſpicit* Pat. duo Vat. *Reſpicit* vel *Deſpicit* Vat. pr. mox *promtior enſe* Pat. *exſerto* Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. & Var. LL. ed. Antv. m. ſec. *extento* Thuan. *erecto* duo Vat. Pal. Med. ſec. Ald. Parm. & Vicet. *erecto* vel *exſerto* Vat. tert. *erepto* vel *exſerto* Florent.

401. *dictisque & vulnere torvus*] *dictis* Farn. Med. tert. *vulnere ſaevus* Vat. ſec. *lumine torvus* Pat. *torvis* Thuan. *Hac petit* Leid. pr. *Apetit* Oiſel. Farn. *Appetit* quatuor Vat. Pal. Pric. Rott. *Impetit* Vat. pr. Med. quart. Bonon. Ambr. & Oxon. ſec. Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *Hac petit* vel *Impetit* Put. *Hunc* Pal. Med. pr. *ac Stilico* Moret. pr. *Stilico* Vat. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *Stilicon* Petav. pr. mox *hic abſens* Vat. tert. Med. ſec. *hac* Pal. Med. pr. *pectora* Farn.

404. *Sic fatur*] Ita viginti Codd. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *fatus* Vat. tert. & ed. Parm. *meritoque* Farn. *meritumque* vel *meritaque* Vat. pr. Med. item Oxon. ſec. *meritumque* reliqui fere omnes, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & Var. LL. ed. Antv. *enſe* Pal. Med. pr. Sched. Gud. *ictu* vel *enſe* Ambr. pr. *poenam feſſi* Tholoſ. Exc. Laeti. *feſſi poenam* Pric. *livaverit* Exc. Lucenſ. ſec. *libraverit* quinque Vat. Pal. Farn. *libaverit* Thuan. Rott. & Ald.

407. *Mox omnes fodiunt*] *una fodiunt* Vat. ſec. *laniant* Oiſel. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *laniant* vel *fodiunt* Vat. pr. & tert. *trementes* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *nefandos* Thuan. Moret. ſec. ed. Vicet. *trementes* vel *nefandos* Vat. pr. Ambr. pr. Farn. Pric. Exc. Pat. rec. *dilaniant* ambo Moret. *dilacerant* Pat. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. *tela* duo Vat. Pal. Pric. Oiſel. Florent. Put. Mazar. Pat. duo Med. duo Ambr. Exc. Gevart. Sched. Gud. *pila* vel *tela* Rott. mox *rabidos vultus* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *illi* pro *alii* Pal. Florent. tum *humeros* Pal. *iſte* pro *illi* legit Heinſius. *anfracti* Med. quart. *hinc fracti* Leid. pr. *referat* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *reſecat* Moret. ſec. atque ita conjecerat Heinſius.

414. *anhelas*] ita fere omnes ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Ald. & ed. Vicet. *anhelas* vel *anheli* Vat. tert. *nunc invenit* Vat. pr. *iras* Parm. ed. *tamen inv* Farn. *Non locus* duo Vat. Tholoſ. Petav. pr. *funere* vel *corpore* Vat. ſec. Oxon. ſec. *victor* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. & Vat. pr. m. pr. *victum* Pric. Rott. Oiſel. Med. ſec. m. pr. Mazar. Leid. pr. *juſtum* Petav. ſec. *vix tunc* novem alii. *vix tum* Put. unde Heinſius conjicit vix-

vixdum. ſparſimque Rott. *perit* duo Vat. Pal. Florent. duo Med. Pat. Vat. Livin. Exc. Laeti, Lucenſ. ſec. & ed. Parm. *cadit* reliqui fere omnes, Exc. Gevart. Sched. Gud. Ald. & ed. Vicet. *cadit* vel *perit* Vat. pr. Moret. pr. Florent. Pric. & Petav. tert.

419. *aut ſubito*] *ac* duo Vat. Rott. Florent. Med. ſec. Pat. Mazar. *cornu* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *cervo* Moret. ſec. Exc. Pat. rec. & ed. Vicet. *Proderet* Moret. ſec. *viſa* Exc. Lucenſ. ſec. *virgo* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *moloſis* pro *moloſſis* Moret. ambo & Lov. mox *ſperas* Florent. Exc. Lucenſ. ſec. *credas* ed. Vicet. *ſperas* vel *credis* Rott. Med. ſec. *credis* alii magno numero, Exc. Laeti, Gevart. Ald. & ed. Parm. *aequare favorem* pro *Fortuna mederi* Pal. *furorem* Put. m. pr. *furorem* vel *favorem* Reg. *certas* Pat. Florent. Med. ſec. Vat. Livin. Lucenſ. ſec. *credis* Ambr. pr. Vat. ſec. Lov. Sched. Gud. *ſperas* reliqui omnes, Exc. Laeti, Gevart. Var. LL. ed. Antv. Ald. & ed. Vicet. *Fortuna mederi* pro *aequare favorem* Pal. *forte* pro *morte* Ambr. pr.

424. *Everſis agedum*] deeſt hic verſus Lucenſi ſec. *Odryſiis* Med. quart. vet. Gyr. & incert. Heinſ. *Othryſiis* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *Otryſiis* Moret. ambo, Ald. & Exc. Gevart. *Otriſiis* Lov. Leid. pr. Oxon. ſec. *dabitur reliquis* Med. ſec. *non ſingula* Pric. *Sufficiunt* Vat. pr. *Sufficerent* Pat. *Sufficiant* legit Heinſius. mox *obvia* vet. Gyr. Vat. Livin. Put. Bonon. Oiſel. Mazar. Ambr. ſec. Moret. ſec. Petav. tert. Oxon. ſec. m. pr. Exc. Lucenſ. ſec. & Var. LL. ed. Antv. *undique* quatuor Vat. Pal. Farn. Rott. *undique* vel *obvia* Lov. Pric. Med. ſec. *fluit* Vat. tert. & pr. a m. pr. Oiſel. & Vat. Livin. *fluit* vel *ruit* Vat. tert. *fluit* legit Heinſius, qui adſcripſerat: ſic Conſ. Olybr. 46. & II. in Eutrop. 66. de B. Getico [vs. 462.]

Turba ſalutatis effunditur obvia ſignis.

dein *moenia* vel *gaudia* Lov.

431. *Inſultantque alacres*] *Inſultant alacres* incert. Heinſ. *vacuos* viginti Codd. Exc. Pat. rec. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *laceros* duo Vat. Farn. Pric. Oiſel. Thuan. Mazar. Ambr. ſec. *laceros* vel *vacuos* Put. *truncos* Moret. ſec. *tingunt* Vat. ſec. *tingui* Vat. Livin. *certant* tres Vat. Pal. Farn. Pric. *flagrant* Oiſel. Bonon. Pat. Florent. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *flagrant* vel *certant* duo Vat. Rott. *illudere* ed. Parm. *elidere* Exc. Lucenſ. ſec. *illidere* Farn. ed. Vicet.

435. *Nutabat*] *Nuptabat* vel *Nutabat* Var. LL. ed. Antv. *congreſſa* Vat. pr. m. pr. *vagavit* pro *vagatur* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *fraudeſque* Vat. pr. Med. ſec. Pat. Exc. Lucenſ. ſec. *poenasque* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. *fraudeſque* vel *poenasque* Florent. Rott. Ambr. ſec. *luctu* pro *lucro* Med. quart. *luco* Leid. pr. *vivos imitata* Vat. pr. *receptus* Vat. tert. Pal. Rott. tres Med. Mazar. Pat. unus Heinſ. qui adſcripſerat, *receptus*] quia recipiebat argentum. *receptus* vel *retentus* Put. *adductos nervos* Vat. pr. *digitis* Vat. pr. Oiſel.

441. *ac lubrica n. diſcat*] ſic Vat. pr. & ſec. item Pal. & tres Vat. Rott. Put. Florent. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. & Ald. *numina lubrica* Med. quart. Ambr. pr. Petav. ſce. *ludicra* Pric. m. ſec. *dicat* Oiſel. mox *quâ ſceptra* Vat. quint. Reg. Put. Bonon. Leid. pr. Oxon. ſec. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *commiſit ad oſcula* Ambr. pr. *inhumata jacet* Oxon. pr. *miſeroque* vel *miſereque* Vat. pr. *fatalem quaeſtum* Thuan. *repoſcit* Farn. Exc. Lucenſ. ſec.

446. *quiſquis*] ſic Vat. Livin. & Exc. Lucenſ. ſec. *nequis* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. *quiſquis* vel *nequis* Vat. pr. Heinſius legit *ſi quis*. *gerit* Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *gerat* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. *gerit* vel *gerat* Vat. pr. mox *rebus* pro *triviis* Exc. Cod. Rhem. *rebus* vel *triviis* Vat. pr. *calcatus* Pat. Petav. tert. *iſte* Pric. *ecce* vel *ille* Florent. *Pyramides* tres Vat. Pal. Rott. duo Med. & pro *qui* Farn. Vat. ſec. *exſtruſit* Petſec. *inſtruxit* Put. *inſtruxit* vel *exſtruxit* Rott. *erexit* Ambr. ſec.

450. *velari creditus*] ſic Oiſel. *credidit* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. *creditus* vel *credidit* Vat. pr. Oxon. pr. *credidit* legit Heinſius pro *credidit ſe velandum*, quod firmat loco Spartiani in Aelio Vero [cap. IV.] *Accepta potione*, *qua ſe exiſtimaret juvari*. pro *juvandum*. mox *jacet en* Exc. Laeti. *heu* ed. Vicet. *preſſerat orbem* Pat. dein *nunquam* Pric. *nusquam* alii magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *nusquam* vel *nunquam* Reg. Med. ſec. Vat. tert.

455. *Amolitur*] ſic Leid. pr. m. ſec. & Exc. Lucenſ. ſec. *Emolitur* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Demolitur* Pat. *Amolitur* vel *Emolitur* Vat. pr. & ſec. *emollitur* Moret. ſec. *antris* pro *aſtris* Vat. pr. m. pr. *auſtris* Pat. *lacus* vel *lares* Rott. mox *intranteſque* Pal. Aſteriſcum huic verſui adpoſuerat Heinſius, cui τὸ *etiam* ſuſpectum, pro quo in ed. Lugd. Gryph. 1548. conjecerat *fero*, ſed deleviſſe videtur. *Hunc* pro *Tunc* Vat. ſec. *animas* Pat. *ferox* Lov. Vat. Livin. Petav. pr. m. ſec. *feros* Petav. tert. *ferox ſub jura* Farn. *iram* pro *urnam*. Heinſius pro *nigrique* conjiciebat *Stygiique*.

461. *paſtoris in ara*] *in boris* Oxon. ſec. m. pr. *Commotae* Exc. Lucenſ. ſec. *Collectae* Reg. Put. Ambr. pr. Leid. pr. item Oxon. Exc. Laeti & ed. Vicet. *Commotae* vel *Collectae* Exc. Pat. rec. *quae* Petav. tert. qui vel *quem* Pric. *trahunt* Petav. tert. *dubia* pro *dulcia* Med. quart. *raptum* Pric. *quercu* vel *raptu* Moret. pr. *vehit* pro *trahit* Vat. Livin. *pinnasque* Oiſel. Exc. Lucenſ. ſec. *pen-*

pinnisque Pric. *bellaque* pro *pinnasque* Ald. *ſpicula figunt* Sched. Gud. *tenui* Pat. & Var. LL. ed. Antv. *tenuis* vel *teneri* Oxon. ſec. *cinctae* duo Vat. Pal. Oiſel. *cunctae* Vat. pr. m. pr. Pat. Ambr. inc. Heinſ. Ald. *Cunctae* vel *cinctae* Vat. ſec. & tert. *cinctae* vel *cuntae* Oxon. pr.

464. *Rimoſam*] *Limoſam* duo Vat. *dilectam* vel *dilectaque* Thuan. *ſpumicis* Var. LL. ed. Antv. *pronosque* Farn. Reg. Mazar. Ambr. pr. Med. ſec. *celant* Pric. *vallant* pro *velant* legit Heinſius. *Eſt locus*. vid. Virgil. p. 117. *qua* Put. Reg. Pat. *conciliatur* Pat. ed. Parm. & Vicet. *conſiliantur* Petav. tert. *in iram* pro *in unum* Ambr. pr. *Cocytos* Oiſel. Mazar. Exc. Laeti. *Cocytus* duo Vat. Pal. Farn. Rott. *Cocyton* ambo Moret. *Phlegetonque* tres Vat. pro *uterque* Heinſius legit *utrique*.

468. *volvit lacrimas*] *lacrimas volvit* Pric. *lacrimis* Oxon. pr. m. ſec. *ignes* pro *amnes* Pric. *ſiniſtrum* Pal. Vat. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *ſiniſtro* viginti alii, Var. LL. ed. Antv. Parm. & Vicet. *ſiniſtro* vel *ſiniſtrum* Lov. *ſiniſtra* vel *ſiniſtro* Reg. *Perluit* duo Vat. Moret. pr. *Cocytia* Vat. pr. Exc. Laeti. *Cocynia* Farn. *Cocynia* vel *Cocinia* Rott. *Concia* Med. tert. *Conculia* Var. LL. ed. Antv. *findit* Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. *ſcindit* Ambr. pr. *fudit* Exc. Laeti. *fundit*, quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. *findit* vel *fundit* Mazar. Oiſel. Med. ſec. m. ſec. *fletu* Vat. pr. m. pr. Oiſel. Pric. m. ſec. *fluctu* vet. Gyr. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *fletu* vel *fluctu* Vat. tert. Moret. ſec.

474. *Deveniunt*] ſic Ald. *ibi* viginti Codd. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *tibi* Pal Med. pr. unus Heinſ. *ubi* Pric. ed. Parm. mox *facti* pro *fati* Med. ſec. Vat. tert. m. pr. *bonor* duo Vat. Pal. Farn. *bonos* ſeptem alii & Exc. Lucenſ. ſec. *varioque* Tholoſ. *excitum* vel *exutum* Reg. *Proturbat* Vat. pr. & tert. item Ambr. ſec. *Perturbat* reliqui omnes, Ald. ed. Parm. & Vicet. *Praeturbat* Exc. Lucenſ. ſec. *Phebeius* pro *plebejus* Vat. quart. Var. LL. ed. Antv. *plebejus* vel *quaeſitor* Vat. tert. *egens* vel *bonor* Med. ſec. Heinſius pro *egens* conjiciebat *agens*. *ab alto* Med. quart. ad vocem *quaeſitor* citat Heinſius Lindenbrog. in Ammian. p. 22.

477. *Conſpicuus*] *Conſpiciens* Pal. *Perſpiciens* Vat. ſec. *pertentat* vel *permutat* Vat. pr. *praetentat* Reg. Pat. Oxon. pr. Leid. pr. *numina* Florent. *vulnera* incert. Heinſ. *Et* vel *E juſtus* Thuan. *Et* Bonon. Pat. *fontes dirimit* Moret. pr. Ambr. ſec. *Viderit ad rigidi* Vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *duri* Vat. tert *ſaevi* Pric. Put. Thuan. *rigidi* Exc. Laeti. *Viderit ad mala mox* tres Vat. Pal. Farn. Vat. pr. m. ſec. *Ad mala mox . . . transmittit* Vat. pr. m. pr. vox una ibi excidit *Ad mala me vicini transmiſit verbera matris* Med. ſec. m. pr. *permittit* Moret. pr. *transmittat* Farn.

480. *Nam juxta*] ſic Var. LL. ed. Antv. *congeſta* Pal. Pric. Florent. tres Med. Var. LL. ed. Antv. ed. Parm. & Vicet. *cum geſta* Reg. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Tholoſ. Med. ſec. inc. Heinſ. duo Ambr. & Petav. Exc. Lucenſ. ſec. *notosque* conjicit Heinſius. *perſpexerit* plurimi Codd. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *proſpexerit* Vat. tert. Farn. Rott. Mazar. *Exaequas* Pal. Vallin. in Boëth. p. 78. *multa* pro *muta* Vat. ſec. Pal. duo Med. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *fallentes* Med. pr. *abdit* in Gevartii Codice ex conjectura emendatum.

485. *At qui*] *Et* tres Vat. Med. ſec. Mazar. Tholoſ. Petav. pr. item Moret. *ſomno* Put. *ſomno* vel *ſemper* Vat. pr. *gravatur* Vat. & Med. quart. *Indulgens Veneri* &c. Hunc verſum delendum putat Heinſius. *inmundi* vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *inmundae* vel *inmundi* Oxon. pr. Petav. pr. *inmundae* quatuordecim alii, nec non Exc. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Var. LL. ed. Antv. *detruſit* Pat. Moret. ſec. *pigros artus* Med. quart. *arcus* Tholoſ. mox *ſevit* pro *ſuevit* Med. ſec. *moturus* Med. ſec. *victurus* vel *moturus* Vat. tert. *ad undas* Bonon. Oxon. ſec. Med. tert. Var. LL. ed. Antv. *mutuam* pro *nimiam* Farn. *pulſent* Pric. *mentem* Pal. Med. pr. pro *vocem*.

491. *Quos ubi*] *Hos ubi* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *varias* Put. Reg. Thuan. *amnes* ed. Vicet. *per varios amnes per* Farn. *varios annos per mille* tres Vat. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *varias annis per* Vat. pr. m. pr. *varios animos* & emend. *varias animas per* Vat. tert. *varias*, *annos poſt mille*, *figuras* Lov. *annis ter mille* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. Heinſius adſcripſerat: vid. Macrob. Somn. Scip. Plat. in Phaedro. Silius Lib. XIII. 558. Livin. *Lethaeos* Put. *purgatos Lethaeo* Ambr. pr. *flamina* Oiſel. Vat. pr. m. pr. *renovat* vel *revocat* vet. Gyr. Lov. Vat. Livin. *formae* Oiſel. *vitae* Vat. pr. m. ſec.

494. *Tum q. d. lites*] *Tunc* Thuan. Tholoſ. Ambr. pr. *Hic* Pat. *Lethes* pro *lites* inc. Heinſ. *cum lites* Tholoſ. *Jura* Thuan. Exc. Laeti. *Cura* Vat. quart. *ex ordine ſolvit* Vat. tert. m. pr. *eſſe* pro *ecce* Pat. Ambr. pr. *videt* Med. tert. *vocat* Tholoſ. *vultuque* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *ſereno* Pat. *ex uno* Pal. ed. Vicet. *eximia concuſſus* Exc. Laeti, & ed. Parm.

498. *Huc ſuperum labes*] *Heu* Pal. Med. p unus Heinſ. *labor* Vat. quint. *clades* Pric. ed. Vicet. *labes* vel *clades* Exc. Pat. rec. *clades* Heinſius probat, qui notat *cladem* & *peſtem* Lampridio ſaepe vocari Caracallam. *heus* Pal. Med. pr. *exſiciabilis* Thuan. ad vocem *Proluvies* in ora primae ſuae ed. notavit Heinſius ſequentia. *Proluvies*.] ſic Stat. I. Theb. [618.]

Liventes in morte oculos uterique nefandam
Proluviem.

forte *Ingluvies*. Virg. III. Aeneid. [217.]

——— *foediſſima ventris*
Proluvies.

 ubi

ubi quidam Codd. *Illuvies* pro *Ingluvies*, & III. Georg. [430.]

——— *piſcibus atram*
Improbus ingluviem raniſque recentibus explet.

ſic *foenoris ingluvies* Petronio. Amm. Lib. XXII. p. 223. ed. Lindenbr. ſub finem. ubi ante *eluvies.* Sulpicia in Satyra. [v. 36.]

——— *ingluvie albus.*

ubi *alvi* forte legendum. Claud. Lib. II. in Eutrop. v. 333. hactenus Heinſius. *auſa* pro *auſe* Pat. Vat. tert. *paracto* vel *parato* Oxon. pr.

500. *Quodque mihi*] *Quodque mihi* vel *Cuique nihil* Exc. Laeti. *legis* Vat. quint. *legis* vel *legum* Petav. pr. & *ſaevi* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Pat. Exc. Cod. Rhem. & *ſaevi* vel *Arctoi* Put. *famulator* Med. quart. *ſimulator* duo Vat. Pat. Moret. ſec. *ſtimulator* vel *dilator* Oiſel. *ſtimulator* vel *ſimulator* Vat. tert. *belli* pro *Martis* Vat. ſec. *laxatur* Tholoſ. *alvo* pro *alno* Vat. pr. m. pr. Pal. Med. quart. mox *deinceps* pro *demens* Vat. pr. a m. pr. *demum* conjiciebat Heinſius. *pectus iniuſtae* Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſerat locum Cicer. pro Syll. cap. XXVII. Heinſius vero adſcripſerat Lucian. pag. 232. 233. 234. & Platon. in Gorgia. *Conformant* pro *Deformant* duo Vat. & Ambr. tert. *vitiis inolevit* Farn. Ambr. pr. Heinſius legit *vitiique i. imago.* ſc. tergori, qui haec notat. ſic *inoleſcere* vitia dicuntur Capitolin. in Maximino p. 140. *ne vitia eorum ſub aliis inoleſcentia emendare non poſſes.* hoc eſt, quae ſub aliis inoleverunt. *inhaeſit* pro *inolevit* Mazar.

506. *Nec s. c. tegunt*] *Non* Tholoſ. *tegunt* vel *negant* Farn. *malorum* Med. tert. m. pr. *dolorum* vel *malorum* Oiſel. Petav. pr. *ſcire juvat* pro *ferre libet* Pal. Vat. Livin. *libet* Reg. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Oxon. pr. Leid. pr. ambo Moret. tres Petav. Exc. Gevart. *juvat* Lov. Med. pr. *Emineat* Rott. Florent. Med. ſec. *pendula lapſu Emineat rupes* Pat. *lapſus* Pal. Med. pr. ed. Vicet. *volucerque retorqueat* Med. tert.

509. *Te r. fallant l.*] *ludant* Ambr. tert. *ora Areſcant ſiti* vel *ore Areſcat ſitis* Thuan. *Accreſcat* Rott. Ambr. ſec. *decepta* vel *tentata* Reg. *temptata* vel *decepta* Oxon. pr. in quo ſequens gloſſa erat. Petronius:

Nec bibit inter aquas, nec dependentia carpit
Tantalus infelix, quem ſua vota premunt.
Divitis haec magni facies erit, omnia late
Qui tenet, & ſicco concoquit ore famem.

in Tholoſano Fulgentio hoc tribuitur, ibique pro *nec dependentia* legitur *nec poma petentia carpit.* mox *omnes aliter* Vat. pr. a m. pr. *hic tormenta* Vat. tert. *Pars quota ſit* Tholoſ. *ſunt* Vat. pr. Farn. Put. Mazar. Reg. a m. pr. duo Ambr. inc. Heinſ. *peraudax* Exc. Laeti, & ed. Parm. dein *flumine* Petav. ſec. *Siſyphus* pro *Tantalus* Exc. Laeti. *aeger* pro *egit* Ambr. tert. inc. Heinſ. Exc. Gevart.

515. *Aut inconceſſo*] *inconſulto* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *non conceſſo* Petav. ſec. *Tytios* Vat. pr. Oiſel. Med. tert. Put. Bonon. duo Petav. Exc. Lucenſ. ſec. *Tytius* tres Vat. Pal. Farn. Pric. *Tytio* Ambr. pr. *Titios* Oxon. ſec. *delinquit* Rott. mox *fata* pro *facta* Pric. duo Petav. tres Ambr. inc. Heinſ. *junguntur* Vat. quint. Med. tert. *jungamus* Exc. Lucenſ. ſec. *quo tanta* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *tota* Florent. *cui* vel *quo* Vat. pr. Put. Reg. Oxon. duo. *alios* pro *numero* incert. Heinſ. *quiſnam* Med. tert. *poteſt* pro *valet* Pric. Thuan. *poenis* Oiſel.

521. *noſtris*] *veſtris* Florent. inc. Heinſ. Var. LL. ed. Antv. *Dites* Vat. pr. a m. pr. *purgare* Bonon. *Hebrum* Bonon. Pat. Var. LL. ed. Antv. *ſepulcro* pro *baratbro* Med. ſec. m pr. *Tartareum* Med. quart. *meritumque Chaos* Moret. ſec. *noſtrumque, meritumque* vel *dirumque* Reg. *qua* duo Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. *quo* duo Vat. *noctis opacae* vet. Gyr. Pat. Med. ſec. Put. Exc. Luc. ſec. *ditis opace* Reg. *Ditis opaci* vel *noctis opacae* Florent. ed. Vic. *qua — opaca* Var. LL. ed. Antv. *Ditis opaci* tres Vat. Pal. Farn. Pric. *praeceps ubi* Florent. Exc. Laeti. *praeceps ibi* duo Vat. Oiſel. Med. pr. Pat. & Vat. Livin. *praecepsque ibi* Exc. Lucenſ. ſec. *penituſque ubi* Pal. Med. pr. Lov. unus Heinſ. ed. Parm. *penituſque ibi* ſedecim alii, Exc. Gevart. & ed. Vicet. *penitus ibi* tres Vat. *penitus* vel *prorſus* Vat. tert. *penitus* vel *praeceps* Vat. pr. *penituſque ibi* vel *praeceps ibi* Put. *praeceps immerſus* Rott. *penituſque immerſus* Med. quart. Ambr. pr. Moret. ſec. Leid. pr. unus Heinſ. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *penitus* probat Heinſius, qui adſcripſerat locum Prudent. in Apotheoſi.

Quod, cum te Chriſtus penitus nigrante profundo
Immerſum vocat, ut redeas, ceu proximus audis.

& Praefat. Lib. II. in Eutrop. vs. 13.

527. *Dum rotet*] ſic Pric. m. ſec. Florent. *rotat* quinque Vat. Pal. Pric. Rott. Oiſel. duo Oxon. qui & *feriunt* habent. *feriant* Pat. Pric. m. ſec. Florent. *rotet* & *feriant* legit Heinſ. *fluctus* Vat. ſec. *venti* vel *fluctus* Vat. tert. ultimus hic verſus deeſt in Med. quarto.

In Lucenſi ſec. poſt libros in Rufinum ſequebantur libri in Eutropium. In Vicetina de Bello Gildonico, nec non in Excerptis Laeti; & in Laeti Exc. cum hac inſcriptione BELLI CIVILIS LIB. TERTIUS, praefixa ſimul Praefatione, quae nunc ante Lib. II. in Rufinum legitur. In Moret. ſec. erat EXPLICIT *magnum opus Claudiani nobiliſſimi verſificatoris.*

AD PANEGYRICUM
DE TERTIO CONSULATU
HONORII AUGUSTI.

Hic liber in Vaticano primo recentiſſima manu ſcriptus eſt. in Moret. pr. tertio ordine legitur poſt Conſulatum Olybrii & Probini. in Moret. ſec. & Excerptis Gevartii poſt Epithalamia ſequitur. in Vaticano Livineji plane deeſt. in Vaticano quarto legitur. *Incipit liber Panacbericus de tertio Conſulatu Honorii.* ante Praefationem vero, *Incipit praeſcriptio Claudiani ſuper libro de tertio Conſulatu Honorii.* in Lucenſi ſec. erat *Panegyricus de tertio Conſulatu Honorii. ejusdem Praef.* Petavianus pr. ſimpliciter exhibet *Tertius Honorii Conſulatus.* dein manu recentiore *Cl. Claudiani Praefatio in tertium Conſulatum Honorii Aug.* Lovan. habet, *Incipit Panegyricus de tertio Conſulatu. Praefatio.*

AD PRAEFATIONEM.

1. *Parvos non aq. fas eſt*] *nunc* Pal. *non eſt fas aquilis* Florent. Reg. Vat. tert. Rott. Oxon. pr. *non aquilis eſt fas* Med. tert. *contemnere* Pric. *educere* Rott. *producere* Jun. pr. *deducere* Oxon. pr. *producere vel educere* Oxon. ſec. *indiciumque* Vat. tert. Pat. *excuſſo* Jun. pr. duo Oxon. *ecuſſo* Var. LL. ed. Antv. *ſaluit* Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *germine* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. *gramine* Med. quart. Rott. incert. Heinſ. *tegmine* vet. Gyr. Oiſel. *fragmine* vel *ſegmine* conjiciebat Heinſius, item *maturus* pro *maturnus*. Heinſius porro adſcripſerat locum Lucani Lib. IX. vs. 902. Antigon. Hiſtor. Mirabil. cap. LII. Tzetz. Chiliad. pag. 238. Aelian. Hiſtor. Anim. Apoſtol. Centur. par. 62. & Julian. Epiſt. XVI.

5. *nidos*] ſic Reg. cum Gloſſa i. e. *pullos. natos* Mazar. Tholoſ. Exc. Cod. Rhem. *nidos* vel *pullos* Petav. pr. Oxon. pr. *pari* pro *pati*. *Et recto flammas* &c. Heinſius adſcripſerat locum Priſciani in Perieg. 395.

Luminibusque vident rectis (mirabile!) ſolem.

7. *luce magiſtra*] *magiſter* inc. Heinſ. *Natorum* viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *Degeneres* Lov. Ald. Exc. Gevart. *Degenerem* Med. quart. Bonon. Thuan. Ambr. pr. Moret. ſec. inc. Heinſ. Petav. duo & Var. LL. ed. Antv. *profugo* Pric. *qui torſit* Florent. Pal. Med. pr. *torſit ſi* inc. Heinſ. *viſum* Florent. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *degenerem viſum* Vat. pr. Pric. *Degeneresque fugit qui torſit l. viſus* Jun. pr. *feris* pro *ſaevis* Vat. tert. *ſecus* Pal.

11. *pertulit*] *perculit* inc. Heinſ. *acies* Petav. tert. *fidem* pro *diem* Pric. *baeres* vel *ignes* Ambr. ſec. *ignes* inc. Heinſ. *Tecturus* pro *Geſturus* Var. LL. ed. Antv. *tentavit* Pat. *armis* Moret. ſec. m. pr. *Roma ſuo m. magna Deo* Moret. ſec. Med. tert. *Jovi* Vat. ſec. m. pr. *movemur* pro *meremur* Jun. pr. *Et Chelys* Oiſel. *principe* Jun. pr.

AD PANEGYRICUM
DE TERTIO CONSULATU
HONORII AUGUSTI.

Panegyris] *Panegyricus* Rott. incert. Heinſ.

1. *ſumant exordia*] *ſumunt* vel *ducunt* Oiſel. *Atque tuas* Petav. tert. *Teque* Vat. tert. Rott. Reg. Mazar. Petav. ſec. *duas* Med. tert. *ſuas* Florent. m. ſec. *tua* Vat. tert. *tuas* duo Vat. Rott. Oiſel. *tuos* tres Vat. Pal. Farn. Pric. *Teque tua* vel *Terque tuas* Oxon. pr. *dicat* Oiſel. *pompa* Florent. Med. tert. Lov. Iſingr. Cod. Ald. Exc. Gevart. *Roma* Pal. duo Med. Jun. pr. inc. Heinſ. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *cohortes* Pat. m. pr. *curuli* Reg. *curuli* vel *curules* Oxon. pr. *cinctus* duo Vat. Pat. Moret. pr. *ritusque* Exc. Cod. Rhem. *Sabinos* Farn. Pat. inc. Heinſ. *luceſcat* Moret. ſec. *augeſcat* vel *luceſcat* Reg. Moret. pr. duo Oxon. *luceſcat* vel *fulgeſcat* conjecerat Heinſius, ſed poſtea deleverat.

5. *Succedant armis t.*] *ritus* Oiſel. *laetae* vel *Latiae* Jun. ſec. *clariae* vel *Latiae* Oxon. pr. *ad Jura* Moret. ſec. *Tu quoque* Moret. pr. Jun. pr. *patrum* duo Med. *geris* Med. tert. *Auſpiciis* Pal. Med. pr. *Spem* Tholoſ. Jun. pr. *Spes* vel *Spem* Reg. Oxon. pr. *quam* Med. tert. *primaevo* Tholoſ. *quem primo* vel *primaevo* Reg. *limite* Vat. pr. duo Med. *vitae lumine* Pat. Jun. pr. *primae* vel *privae* legebat Heinſius. *ſtrictis quoque* Med. tert. *tedis* Florent. m. pr. *tàedis* Jun. pr. *thedis* Rott. *Intra laurigeros* Lov. *lauriferos* Jun. pr. *clauſtra* Var. LL. ed. Antv. *fata* Rott. Oxon. pr.

13. *neſcit Fortuna*] *Natura* Oxon. pr. m. ſec. huic verſui aſteriſcum adpoſuit Heinſius. *Haec regnum* Ambr. tert. *Et cum luce dedit regnum* Jun. pr. *dedit* vel *redit* Moret. ſec. Vat. quint. *regnum* Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. item Sched. Gud. *regimen* ed. Parm. & Vicet. quod Heinſius in v. cod. invenit & probat adducto loco Capitolin. in Pertinace, *mox Daciae regimen accepit.* & mox, *Integre ſe usque ad Syriae regimen Pertinax tenuit.* p. 54. Capitolin. in Opilio Macrino *imperii tutelam* a *regimine* diſtinguit. l. 23.

14. *cognata poteſtas*] *privata* Jun. pr. poſt vocem *poteſtas* τελείαν ϛιγμὴν habet Petav. pr. quam Farn. & duo Vat. omittunt. *Accepit* Moret. ſec. *pignus venerabile* Vat. tert. Rott. *corpus* vel *pignus* Med. ſec. *venabula* plurimi Codd. *venabula* vel *cunabula* Reg. duo Moret. Oxon. ſec. *poſuit* Med. quart. *aſtris* Jun. pr. *baſtis* duo Ambr. *eſcis* Vat. tert. Rott. Oiſel. Pric. m. pr. Ambr. pr. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *baſtis* vel *eſcis* Florent. Med. ſec. m. pr. Reg. duo Moret. inc. Heinſ. *praebita caſtris* conjiciebat Heinſius.

18. *Rheno*] *regno* duo Vat. Petav. pr. *Intremuit* vel *Intonuit* Reg. Oxon. pr. *pennas* pro *ſilvas* Var. LL. ed. Antv. *numen* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *munus* ed. Vicet. & Var. LL. ed. Antv. *ſagittis* Jun. pr. *de corde* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. m. pr. Mazar. *per ſcuta* Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. & Ald. *per ſigna* decem alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *ſigna* vel *ſcuta* Reg. Med. ſec. *Reptatique ſecuta* Var. LL. ed. Antv. *regumque* vel *regnumque* Reg. *feroces* Exc. Laeti. *jacentes* Vat. tert. Rott. Oxon. pr. *recentes* quindecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. item Schedae Gud. *feroces* vel *recentes* Med. ſec. *feroces* vel *jacentes* Florent. *jacentes* vel *recentes* Reg. *mihi* pro *tibi* Oxon. pr.

25. *flexiſſet ab Hiſtro*,] *torſiſſet ab Iſtro* Put. Pat. *Auſtro* Pal. Med. pr. *caede calens* Oxon. ſec. *patrem* Vat. quinque. Farn. Pric. Oiſel. Jun. ſec. *ferrum* Pal. Med. pr. *fratrem* Rott. *Scythicosque arcus* Bonon. Ambr. pr. *Scythicos*, ſine copula, quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *Scythicos raptus* Petav. ſec. *Scythicosve* legebat Heinſius. *rupta Gelonis* Med. ſec. m. pr. *Dacis–Suĕvis* Oxon. pr. in Juniano primo v. 25. & 26. deſiderantur.

29. *volentem*] *volantem* Vat. ſec. m. pr. *& ridens te pectore* Med. tert. *banelo* Var. LL. ed. Antv. *Nec ſtrepitum* Pat. *Intrepidum* vel *Nec ſtrepitum* incert. Heinſ. *Intrepidum* vel *In ſtrepitum* Vat. tert. Petav. ſec. *trementem* Med. tert. Mazar. *gementem* Jun. pr. *minantem* Pric. *ripas* pro *criſtas* Var. LL. ed. Antv. m. pr.

33. *Tum ſic*] ſic Ambr. pr. Exc. Luc. pr. *Tunc* quinque Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *ſtillantis* Oxon. ſec. *flamine crebro* Lov. *enſe rubet* Moret. ſec. *Turgidus* Pric. Put. Med. quart. *Praeditus* Med. ſec. m. pr. *grato* vel *crebro* Oxon. pr. *turbine belli* Jun. pr. *certo greſſu* Pric. *recto curſu* Jun. pr. *Nec tibi* Moret. pr. Jun. pr. *delicias* Tholoſ. *non marcida* Vat. ſec. Pal. Florent. Ambr. pr. *inertia* vel *marcida* Oxon. ſec. *inercia* Med. tert. *curſu* pro

luxu

luxu Pric. m. pr. *permittit* Pric. *dimiſit* Jun. pr. qui & *inercia* habet. *inertis* Bonon. Ambr. tert.

42. *inſtruxit m. labores*] *inſtructo* Vat. quart. *lacertos* Jun. pr. *dura teneras* Thuan. Florent. m. ſec. *nec cedere* inc. Heinſ. *credere* Put. Mazar. *tranare* ſeptem Codd. & Exc. Lucenſ. pr. *marinas* vel *ſonoras* Oxon. ſec. *accenſu* Jun. pr. *aſcenſum montis* vet. Gyr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *aſcenſu montis* Ambr. ſec. *vallesque* Moret. pr. *concava curſu* Vat. pr. m. pr.

48. *Nec non*] *Nec tamen* Petav. ſec. *& clipeo* Thuan. *perducere noctes* Vat. pr. Farn. Med. quart. duo Ambr. & Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *producere* ſeptendecim alii, item Var. LL. e marg. Parm. *In galeas* Farn. Reg. Var. LL. ed. Antv. *galeis* Oxon. pr. *galeas* & emend. *galeis* Vat. pr. *portare* Vatt. omnes, Pal. Pric. Oiſel. Jun. pr. duo Oxon. in Exc. Gevart. erat *f. potare*, quod Mazar. exhibet. *nunc ſpicula* Bonon. Tholoſ. Pat. tres Ambr. *tendere nunc gladios* Lov. m. pr. *Baleares* Petav. tert. *Quoque magis* Exc. Lucenſ. ſec. *Quodque* Put. Mazar. ed. Vicet. *nimium amorem* Rott. *amores* Var. LL. ed. Antv. *nimio amore* corrigebat Heinſius. *munerabit* Vat. pr. *memorabat* Put. Tholoſ. Pat. *Thyle* Florent. *Tyle* Thuan. *Tile* Put. *Thile* novem alii & Var. LL. e marg. Parm *Thile* vel *Tile* Vat. pr.

54. *Illa leves Mauros*] ſic Var. LL. e marg. Parm. *Edocuit* Put. *Perdomuit* Ambr. pr. *Scotumque vagum* Reg. *vago* Jun. duo, Oxon. ſec. *vago* vel *vagum* Oxon. pr. *E geminis* Vat. tert. *Ac geminis* Moret. pr. *At geminis* Vat. quint. *fungens* vel *fulgens* Oxon. ſec. *Tethyos adverſae* Jun. pr. *calcabat* Pric. *refugas* Vat. pr. Farn. *virtutis* Med. quart. Jun. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed Antv. *ſemina* Exc. Laeti. *laudis* Mazar. *exempla dedit* Pat. *aptius* pro *ocius* Ambr. pr.

61. *cuſpidis artes*] ita ſedecim ſcripti, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *artis* Petav. ſec. *artem* Med. quart. Exc. Gevart. & Ald. *arcus* vel *artes* Moret. ſec. *arvis* vel *artes* Thuan. *diceret* pro *diſceret* Exc. Gevart. *artes* pro *herbas* Vat. ſec. Pal. Med. duo, Moret. ſec. inc. Heinſ. *herbas* vel *artes* Florent. mox *turbata dies* Jun. ſec. m. pr. *Bella timent* Put. unde Heinſius conjiciebat *tument*, quod in Patavino exſtat. *Pro crimen s. pro longi* ed. Vicet. *Per crimen s. per* Med. tert. *prob longi* ed. Parm. *Superum crimen* Ambr. pr. *exul* in Lucenſ. ſec. gloſſa erat *exul* i. e. Eugenius & Arbogaſtus. *oras* Med. quart. Moret. ſec. *urbes* vel *horas* Oxon. ſec. *Fortuna clienti* Pric.

70. *luſtrat Halys*] *ditat Halys*, *q. luſtrat* O. Jun. pr. *Arabes* plurimi Codd. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. & Var. LL. e marg. Parm. *ſaltus Arabes* Ambr. pr. Oxon. ſec *Caſpida* Lov. *Armeniis* Pal. Med. pr. *Phaſim* duo Med. Thuan. Mazar. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Niphaten* duo Vat. *Niphatem* alii magno numero, Exc. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *nunc* Vat. pr. Farn. Pric. Thuan. *cum* Var. LL. ed. Antv. *tum* plurimi alii. *tum* vel *nunc* Var. LL. e marg. Parm. *truncis innergere* duo Vat. Petav. pr. item Moreti. *injungere* Vat. pr. Farn. *inmingere* Pal. unde Heinſius *intingere* conjiciebat.

77. *tegebat*] ita ſedecim ſcripti, Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *tepebat* Tholoſ. *ſolitus* Vat. quint. Moret. pr. *cum creſcere* Put. Reg. Mazar. tres Petav. *tum* Oiſel. *concreſcere* Thuan. *ſentit* Pric. Rott. Med. ſec. Lov. Jun. pr. Florent m. pr. *fugit* pro *negat* duo Vat. Moret. pr. item Petav. mox *celſi tabo ſordere* vet. Gyr. & Exc. Lucenſ. ſec. *caeſi terga abſorbere* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *obſorbere* Reg. m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *celeris* Jun. pr. *celſi* Petav. pr. *caeſi* vel *celſi* duo Vat. & Oiſel. pro Var. Lect.

83. *Ille vetat*] *negat* Med. tert. *pietas rudibus* Ald. *rudibus pietas* reliqui magno numero, Exc. Lucenſ. pr. & Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *oſtentat* Vat. pr. Farn. ed. Vicet. *oſtentet* Sched. Gud. *oſtendit* reliqui fere omnes, Exc. Lucenſ. pr. & Gevart. *ceſſit* vel *creſcit* duo Vat. & Petav. pr. *quaeruntur at* Jun. pr. *vererentur* Var. LL. ed. Antv. *ſibi ſero* Med. ſec. *victoria laeta* Ambr. pr. *pugnatis* Petav. pr. *invadi faciles* plurimi Codd. Exc. Lucenſ. pr. & Gevart. Ald. & ed. Vicet. *nec profuit* Var. LL. e marg. Parm. *non* Oxon. pr. *nec* vel *non* Reg. mox *voti* pro *valli* Put. Thuan. Bonon. Pat. *caſtra* Vat. pr. Pal. Pric. Med. pr. *remiſſis* Ambr. pr. *recluſis* inc. Heinſ. m. pr.

93. *Aquilo*] *Aquilon* Reg. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Voſſ pr. Oxon. ſec. *Terruit* vel *Obruit* Oxon. ſec. *Torſit* pro *Vertit* Moret. ſec. *actores* duo Vat. Rott. Oiſel. Reg. Petav. pr. Bonon. Lov. Voſſ. pr. *hoſtes* Voſſ. pr. m. ſec. *haſtas* Med. quart. Exc. Gevart. mox tibi *fundit — tibi militat* Med. ſec. *fudit* Mazar. m. ſec. *ab antro* Med. tert. *in antris* Tholoſ. Ambr. tert. *auſtris* Pat. *armatas acies* Vat. pr. m. pr. Med. tert. m. pr. Jun. pr. Moret. ſec. Oxon. ſec. Petav. tert.

100. *turbaque cadentum*] *caſuque* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Starent* Florent. Thuan. *Ni ſtaret* Mazar. *juvaſſet* Put. *juviſſet* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *meruiſſet* Var. LL. ed. Antv. *mixiſſet* Rott. *viciſſet* Vat. duo, Med. tert. *juviſſent* Lucenſ. pr. *paviſſet* Jun. pr. Voſſ. pr. m. ſec. & Exc. Gevart. vid. vi. Conſ. Honor. 116. *alter* pro *altum* Ambr. pr. *ultricis* Voſſ. pr. *convertitur aras* Tholoſ. mox *cum libertate* Vat. tert. Rott. Oiſel. Ambr. ſec. Med. ſec. m. pr. *tum* Petav. tert. *jam* vel *cum* inc. Heinſ. *recepta* Pric. *panderet artes* Var. LL. ed. Antv. *Nuptaretque* Var. LL. ed. Antv. *oneris venturi* Exc. Lucenſ. ſec. *oneri* vel *coram* Reg.

109. *Diſtulit*] *Suſtulit* Pal. *capto* Jun. pr. qui & *condere. reddere* quatuor Vat. Pal. Farn. *credere* decem alii, Exc. Schott. & vet. Cod. Rhem. *ſibi* pro

pro *tibi* Var. LL. ed. Antv. *placatum* Pal. Tholoſ. Ambr. pr. *praeſentem* Vat. tert. *praeſentim* Rott. *redderet* pro *traderet* Moret. ſec. Tholoſ. Petav. tert. mox *conſurgit* duo Vat. Med. tert. Jun. pr. Pat. Bonon. Ambr. pr. *conſugit* Med. ſec. Put. Lov. Petav. ſec. *conſurgit* vel *tum fugit* Reg. *Inpavido vultu.* Med. pr. *Intrepido* Oxon. ſec. *Impavidus* Vat. tert. Pric. *luctu* pro *vultu* Put. *linquens* duo Vat. Moret. pr. Hic verſus in Medic. ſec. deſideratur. *Rhodopeia ſacra* Pric. *ſigna* Med. tert.

114. *Oetes*] *Oetae* duo Vat. Jun. pr. Pat. Reg. Moret. ſec. *jugo* Vat. ſec. m. pr. Pric. Pat. *rugo* Vat. tert. Rott. *choris* quinque Vat. Farn. Rott. Oiſel. *modis* Pal. Med. pr. *thoris* vet. Gyr. Jun. ſec. Florent. Ambr. ſec. quod Heinſio placet, qui adſcripſerat *choris.* l. *toris.* ſic & peccatum apud Val. Flacc. Lib. V. 240.

Fert caſtos Medea toros.

vulgo *choros. Eniſeus* Moret. pr. *Enipheus* Lov. *Didone* pro *Dodone* Var. LL. ed. Antv. *Inter Chaoniae* Mazar. Exc. vet. Cod. Rhem. *Pro te Chaoniae* Ambr. pr. *Per te* conjicit Heinſius. *monuerunt* pro *moverunt* Var. LL. ed. Antv.

120. *Phrygii*] *Stygii* Reg. Med. ſec. m. pr. *Stigii* Rott. Oiſel. Oxon. pr. *clauſtra* Moret. ſec. *fulgentibus oppida* Med. tert. *adoret* Vat. pr. Farn. m. pr. *Euridanus* Var. LL. ed. Antv. *juvat* Jun. pr. *rapidosque jubet* Med. tert. m. ſec. *Phetonteas* Lov. ambo Moreti. *Roſida* Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *formoſae* Jun. pr. *renovant* Petav. pr. m. pr.

126. *Quanti tum juvenes*] ſic Moret. ſec. *nunc* Vat. quint. *tunc* duo Vat. Med. quart. Jun. pr. Tholoſ. Mazar. Petav. pr. Ambr. ſec. ed. Parm. *tunc* vel *nunc* Reg. *Quam tutum* Varr. LL. ed. Antv. *Spectandi puerum* Med. ſec. m. pr. *puerique* Exc. Lucenſ. pr. *Certavere patres* Vat. quint. Moret. pr. *patres* vel *ſenes* Vat. quart. Petav. pr. *cum tu* Reg. m. ſec. *curru* Vat. pr. m. pr. *cum te* Vat. tert. *tu quum* Florent. *Suſceptus* Med. pr. Vat. ſec. *Velavitque* Pat. *Velarique* Put. *laurea crines* Pric. *curſus* Tholoſ.

131. *Luciferum*] *Lucifero — vel Sole* Pat. *Junctum* Exc. Lucenſ. pr. *Juncto* Ambr. pr. *victum* Jun. pr. *vinctum* ed. Vicet. *Floret* Vat. tert. Rott. Oiſel. Med. tert. Jun. ſec. Thuan. Exc. Lucenſ. ſec. & Sched. Gud. *Haeret* Oxon. pr. *Haeret* vel *Floret* Med. ſec. *Iret* Reg. *Fervet* quatuordecim alii & ed. Vicet. *Fleret* Bonon. Ambr. pr. Petav. ſec. *Flebat* Put. *Flebat* & emend. *Fertur* Pat. *praeſtringit* Exc. Laeti. *praeſtrinxit* Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *perſtringit* tres Vat. Moret. pr. Farn. Rott. Petav. pr. *proſtringit* vel *praeſtrinxit* Reg. *ſtrictique ſeges* Ambr. tert. *ſepes* Var. LL. ed. Antv. *undique* pro *nudique* Vat. pr. *ferri* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *belli* duo Vat. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. Var. LL. ed. Antv. ed. Parm. & Vicet. *ferri* vel *belli* Reg. Oxon. pr. Med. ſec. Vat. quart. Pric. *Ingeminet* Vat. quart. *longis jaculis* Tholoſ. *undique* pro *horrida* Med. tert. *cumptis* Jun. pr. *cunctis* Pal. Vat. pr. m. pr. Med. ſec.

138. *tollunt aquilas*] *aquilas tollunt* Jun. pr. *picta leonum* Moret. pr. *tumet* Exc. Lucenſ. pr. *tumens* Pric. ed. Vicet. *ſtimulare* Rott. *receptus* duo Vat. Lov. Oxon. pr. item Jun. pr. *tanto mentitur* Pat. *tinctu* Rott. *cinctu* Med. ſec. *tractu* vel *tinctu* Vat. tert. *ſibila tinctu* Jun. ſec. m. pr.

142. *cunctos diſcedere*] *cunctis* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *cunctis* vel *cunctos* Vat. quart. *omnes* Exc. Lucenſ. pr. *tutos* Reg. Thuan. Put. Rott. Bonon. Oxon. pr. Petav. ſec. Ambr. pr. Sched. Gud. *tutas* Med. ſec. Pat. Oxon. ſec. m. ſec. *tuto* Exc. Schott. *tutos* vel *cunctos* Reg. Mazar. *comites* conjicit Heinſius. *diſcedere* Oxon. ſec. m. ſec. Exc. Schott. *excedere* Jun. pr. *deſcendere* Vat. pr. Petav. ſec. *caſtris* Jun. pr. Sched. Gud. Exc. Schotti. *tectis* Oxon. ſec. *generis* pro *generum* Vat. pr. *compellit* Pric. *vocibus* Ambr. tert. *Stilico* Vat. pr. & ſec. *geſſi* Bonon. Ambr. pr. *vixi* Med. ſec. m. pr. *geſtit* Pat. *non te* Pat. duo Ambr. Voſſ. pr. Oxon. ſec. Jun. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſuadente* Vat. pr. Put. Mazar. Exc. Laeti *ſudante* reliqui magno numero, Exc. Lucenſ. ſec. Gevart. Sched. Gud. & ed. Vicet. *tropaeum* Put. Reg. Mazar. *trophaeum* Vat. tert. duo Med. Rott. Oiſel. *trophaeum* vel *triumphum* Florent.

147. *Odryſium*] ita Bonon. & Tholoſ. *Othryſium* Lov. Ald. *Othriſium* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. *Otryſium* Jun. pr. Oxon. ſec. *Otriſſium* duo Moret. Var. LL. ed. Antv. *Odriſium* Florent. duo Petav. tres Med. Exc. Lucenſ. pr. *Getico pariter* Moret. pr. *Geticis pariter* Vat. quart. Pric. *ſudavimus* Med. ſec. m. pr. *ſudavimus* Vat. tert. Rott. inc. Heinſ. *ſudavimus* vel *foedavimus* Florent. *Hiſtrum* pro *Hebrum* Pat. Put. *Sarmaticas* Med. tert. Jun. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *Dalmaticas* viginti alii & ed. Vicet. *Dalmatias* Ambr. pr. & ed. Parm. *ſudavimus* pro *proſtravimus* Rott. Bonon. Tholoſ. Pat. tres Ambr. *proſtruximus* Jun. pr.

149. *Riphaeaque*] ita Var. LL. ed. Antv. *Riphaeamque glaciem* Pat. *feſſos* vel *pariter* Vat. quart. *ſimul pariter* Vat. tert. m. pr. Med. tert. *proteximus* Mazar. *projecimus* conjiciebat Heinſius. *arcus* Oiſel. Med. ſec. Jun. pr. *arctus* Oxon. ſec. *Hebrum* pro *Hiſtrum* Ambr. pr. *Ergo age* Exc. Lucenſ. pr. *Sic age* Jun. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *coeleſtis patria* Med. ſec. *pueris* pro *curis* Pat. *ſuccurre* Moret. ſec. *prorige fratres* Oiſel. *levabit* Put. Pat. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *virum* duo Vat. duo Med. ed. Parm. *nurum* vel *virum* Oiſel. Reg. Oxon. pr. Exc. Laeti. *nurum* triginta Codd. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. item Schotti. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet.

157. *dilige foetus*] *dirige* Ambr. pr. m. pr. Var. LL. e marg. Parm. *dilige* vel *dirige* inc. Heinſ. &

ſoceri

ſoceri Moret. ſec. *feror* Vat. quint. Oiſel. *Vinclis* Exc. Lucenſ ſec. Var. LL. ed. Antv. *Undis* tredecim alii. *Undis* vel *Vinclis* Oxon. pr. *Proſiliat vinclis* Med. tert. *Tityos* Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Titbios* Leid. ſec. *Tityus* quinque Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. *proveƈta* Reg. *praerupta* Moret. ſec. *mugiat* duo Vat. *mugiet* Leid. pr. *Enna* Pric. *Stilicone* quatuor Vat. *cadet* Moret. ſec. *cadent* decem alii. *cadant* Jun. pr. Petav. pr. *limenque* tredecim Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. & Parm. item Ald. *lumenque* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. & Vat. Livin. *lumen* vel *limen* Oxon. ſec. *relinquit* plurimi Codd. Exc. Laeti, Lucenſ. ſec. & ed. Vicet. *Arcados* Moret. pr. Petav. pr. item Leid. Exc. Lucenſ. pr. *Arcades* Med. pr. *Arcadis* decem alii. *pervolat* quatuor Vat. Pal. Lov. m. pr. *advolat* Oiſel. Med. tert. Florent. Mazar. Reg. Oxon. pr. *auras* tres Med. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *aures* Lov. m. pr. & Ald. *alas* Var. LL. ed. Antv. *alas* vel *auras* vel *aulas* Florent. *clementem auram* Pat.

166. *Hinc Phoebi permenſus i.*] *Hinc permenſus iter Phoebi* inc. Heinſ. *Gradivum* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. m. pr. *placidique* Var. LL. ed. Antv. *ſupremum* Pal. Med. pr. *ſuperna* vel *ſuprema* Oxon. ſec. *quo* Med. pr. *qua* Jun. pr. Oxon. pr. item Leid. *quo* vel *qua* Oxon. ſec. *nitet* duo Vat. Petav. pr. *rubet* Med. ſec. m. pr. *rubet* vel *riget* Oxon. ſec. *arcana petat conv.* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *pavet convexa* Med. tert. *devexa* Put. Bonon. Ambr. pr. *Auſtralis* Put. Leid. ſec. *partes* Moret. pr. *Sicileus* pro *Succinƈtus* Med. tert.

172. *pendentque*] *penſantque* Pat. *pendetque* Pal. *quaeruntque* Med. tert. *ipſe ſequi* Vat. tert. Rott. Florent. Mazar. Oxon. & Ambr. pr. Reg. m. pr. Leid. ſec. Ald. & Exc. Gevart. *illa* vel *ipſe* Med. pr. *quis* Vat. quart. *ipſe ſodalis* Vat. tert. Rott. Florent. Reg. Mazar. *ille* duo Vat. Tholoſ. Moret. pr. Ambr. ſec. *a qua regione* Med. tert. *vel qua* Pat. *moveri* Vat. tert. Pric. Rott. Oiſel. *teneri* Jun. pr. *morari* Vat. quatuor, Pal. duo Med. vet. Gyr. & Petav. pr. *morari* vel *moveri* Mazar. Oxon. ſec.

176. *natali gurgite laſſum*] *titiali* Pric. *lapſum* duo Med. Petav. pr. m. ſec. Ambr. tert. *perluit* Ambr. ſec. *Fortunaeque parens* Exc. Lucenſ. ſec. *primus* ed. Parm. & Vicet. *primo* Jun. pr. *artus* vel *ortus* duo Vat. *Reſpicis* Med. tert. *viſu* Petav. pr. *viſum* Moret. pr. Vat. quart. *memoratur* Jun. pr. *ignis* Pat. & ed. Vicet. *vagos* Lov. *vago* Moret. ſec. *fleƈtis* Vat. pr. & ſec. Pal. Farn. Ambr. ſec. Petav. tert. *fleƈtas* reliqui fere omnes, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *currus* Vat. pr. Farn. Med. quart. Moret. ſec. inc. Heinſ. *curſus* vel *currus* Reg. *mente ſevera* Leid. pr. *ſerena* vel *ſevera* Vat. quart. *viƈtas* Thuan. Leid. pr. Moret. ſec. Med. quart. *vinƈtas* Var. LL. e marg. Parm. *cunƈtas* Vat. pr. Jun. pr. Farn. Exc. Laeti. *junƈtas* quatuor Vat. Pal. Rott. Oiſel. *gentes moderamine viƈtas* Pric. *forment* Florent. *formant* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel.

185. *Stygiis innexa catenis*] *Stygiiſque* Lov. *inmiſſa* vel *innexa* Oxon. ſec. *inmerſa* vet. Gyr. inc. Heinſ. Leid. ſec. Ambr. tert. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. unde Heinſius conjiciebat *inmerſa cavernis. Nec dominantur* Reg. Rott. Oxon. pr. Med. ſec. Ambr. tert. *non corrumpentia* Vat. ſec. *nec* plurimi alii & Exc. Lucenſ. ſec. *Unanimis* Bonon. *Unanimes* Oxon. ſec. *Unanimos* Pric. *faƈtis* pro *fatis* Med. quart. Leid. ſec. Exc. Gevart. *Debetur* duo Vat. Jun. pr. Lov. m. ſec. *quicumque* Lov. & ed. Vicet. *nobis* Oiſel. Petav. tert. *Mulcifer* Pric. Mazar. Oxon. pr. *Proparat* Oxon. pr. *Sicula* Moret. pr.

193. *Brontes*] *Prontes* Med. tert. *exaſperet* ed. Parm. & Vicet. *Artum* Pric. *criſpans* Med. tert. *cornu* Vat. tert. Rott. Med. pr. *Feſtinet* Rott. Oiſel. Petav. ſec. & tert. m. pr. Bonon. Ambr. pr. *Pyragmon* Put. Lov. Leid. ſec. Reg. duo Moret. & Petav. duo. *Igniſluuſque* Var. LL. ed. Antv. *Igniferiſque* Reg. Jun. pr. Oxon. pr. Med. ſec. *Lupare* Moret. ſec. *Lipate* Var. LL. ed. Antv. *furioſa* Med. ſec.

197. *in alga*] *in unda* vel *alga* Med. quart. *eos* pro *equos* Vat. tert. *equas* Put. *per nubila* Pric. mox *jubam* pro *viam* Moret. ſec. Heinſius adſcripſerat IV. Conſ. Hon. 548. *poſſunt* decem ſcriptl. *ſegeteſque* Med. ſec. *Neſciat os ſpumas* Med. tert. *ſpicas* Moret. pr. m. ſec. *ne proterat* Vat. pr. Farn. *non* Mazar. *proteret* Vat. pr. Farn. *protegat* Ambr. pr.

200. *Jam video*] *Jamque videt* Vat. tert. Rott. Med. ſec. Florent. m. pr. Heinſius corrigit *Jamque viden'.* ſic aliquoties apud Val. Flacc. ut Lib. V. 548. *capi* Med. tert. *trepida* pro *fiƈta* Med. tert. *Braƈta* Moret. pr. *Gangen* Ambr. ſec. *Gangem* Florent. quatuor Med. Pat. Reg. Thuan. Bonon. Put. Tholoſ. Mazar. Ambr. tert. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *flaveſcere* Med. ſec. *flaveſcere* vel *palleſcere* Reg. *Gemmatoſque iterum* Oxon. ſec. *diſpergere* Med. tert. *diſperdere* Reg. Oiſel. Lov. Bonon. Moret. ſec. duo Oxon. duo Petav. & Ambr. Var. LL. ed. Antv. *nimbis* vel *ripis* Vat. ſec.

204. *Ite per e. Tanain*] *Ire & deprendere* Med. ſec. *Ire & ſuperare* id. Med. ſec. *Tanaim* Med. quart. *ardentem Zonam* Vat. pr. Farn. in Med. quart. hic verſus deeſt. *arentem* legit Heinſius, ut *arida Barce.* Lucan. Lib. I. [636.]

—— dubiae ſuper aequora Syrtis
Arentemque feror Libyam.

calores pro *vapores* Jun. pr. *dependite* Leid. pr.

Bacchi

Bacchi Med. quart. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Bracti* Pat. *Bactri* Florent. m. pr. Mazar. incert. Heinſ. Leid. pr. m. pr. Var. LL. ed. Antv. & Vicet. *Bactri* vel *Bacchi* Lov. *percurrite* Med. ſec. *orbis* pro *axis* Ambr. pr. *rura* pro *rubra* Var. LL. ed. Antv. *litora conchas* Jun. pr. quod probat Heinſius; *rubra litora* ut in Epigr. de ſene Veronenſi.

Benacumque putat litora rubra lacum.

gemmas Med. quart. *pompas* Vicet. *veſtes* inc. Heinſ.

AD PANEGYRICUM
DE QUARTO CONSULATU
HONORII AUGUSTI.

Hic liber deeſt in Vaticano Livinei. in Codd. Moreti & Excerptis Gevartii ſequitur poſt ſuperiorem Panegyricum. in Vaticano quarto erat *Incipit Panagiricus de* IV. *Conſulatu Honorii.* Petav. pr. ſimpliciter inſcribit *Quartus Honorii Conſulatus.* in Leid. pr. itidem priori continuus erat, & inſcribitur *Liber de quarto Conſulatu Honorii.*

1. *regalibus*] *regentibus* Vat. pr. Farn. *vota* Ambr. tert. *voto* Med. tert. *Lumina* Med. pr. inc. Heinſ. *paſſi* Moret. pr. *paſſi* vel *paſſim* Reg. *paſſim* ſedecim alii, Ald. & Var. LL. ed. Antv. *morari* duo Ambr. *morari* vel *vagari* Pat. *morati* Vat. ſec. Moret. ſec. Leid. & Oxon. ſec. Exc. Gevart. *morati* vel *morari* Reg. in Jun. pr. hic tertius verſus deeſt. *Exſultent* Lov. Tholoſ. Vat. ſec. Oxon. ſec. Med. tert. Leid. ſec. Exc. Gevart. *fratres* pro *faſces* Med. ſec. m. pr. *regumque potentes* Vicet. *longumque* Jun. pr. *ſumant* Vat. pr. Farn. Med. quart. Moret. ſec. *amore* Rott. *en more Gabino* legit Heinſius. *incedat* Ambr. pr. *Quiritum* Jun. pr.

9. *Lictori cedunt a.*] *cedere* Var. LL. ed. Antv. *gaudetque* Jun. pr. *Paleſtino* Ambr. pr. *tumultu* pro *Senatu* ed. Vicet. *Bellona petit* Ambr. pr. *pallamque* Put. Pat. m. pr. *palmamque* Ambr. pr. *parmamque* Ambr. ſec. *galeata* Rott. *ſacris* Vat. ſec. Pal. Med. duo, Reg. Moret. ſec. Ambr. pr. Oxon. ſec. pro *vectura* Heinſius *ductura* conjicit. *Nec tibi* Exc. Luc. pr. & ed. Vicet. *pigeat* Ambr. ſec. ceterum deeſt hic verſus in Rott. Bonon. Tholoſ. Pat. Jun. pr. Oxon. pr. Lov. duob. Leid. & Ambr. item Var. LL. ed. Antv. ſed in pr. Ambr. tribus Vat. item in Pal. & Oiſel. margini adſcriptus erat.

16. *Loricam m. toga*] *manu* duo Vat. *Conus* vel *Currus* Oxon. ſec. *currunt per prata* Med. quart. *condita* pro *cognita* Med. ſec. Pat. m. pr. Put. Petav. tert. *mundo* pro *Marti* Jun. pr. *Vulpia* Lov. *tantae* Med. quart. Jun. pr. Moret. ſec. Exc. Gevart. *tantum* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. *tandem* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. *aula* Var. LL. ed. Antv. *unda* Jun. pr. duo Oxon. duo Leid. & Vicet. *ſeriem generis* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *gentis ſeriem* Florent. Med. ſec. Jun. pr. Oxon. pr. Petav. ſec. *poſt ſeriem τελεία σιγμὴ* erat in Moret. pr. *ſpeciem* vel *ſeriem* Vat. tert. *dominos terrae* Petav. tert. *docuit* Ambr. ſec. *regum de principe* Vat. pr. m. ſec. *inmenſo n. decuit de pr. rerum* Put. Pat.

25. *Maſſylas adnexuit*] *Maxylas* Var. LL. ed. Antv. *Maſſirias* Leid. pr. *Maſſilicas* Petav. tert. *Maſſylias* Oxon. pr. Exc. Cod. Rhem. *Maſſilias* decem alii. *Maſſilios* Jun. pr. Med. ſec. & Leid. *Maſſilias laurus* vel *Maſſilios Mauros* Reg. *advexit* Pal. Jun. pr. *laurus* Exc. Lucenſ. ſec. *Mauros* Vat. tert. Jun. pr. Florent. & Med. ſec. mox *Calidoniis* Put. *ruinis* Vat. pr. *medio* Exc. Laeti. *medios* reliqui omnes fere, Exc. Lucenſ. pr. Schotti & Gevart. Var. LL. ed. Antv. item ed. Parm. & Vicet. *Libycae* Petav. ſec. *Terribiles Mauros* Vat. pr. *ac pariter* Pric. *aut* Med. ſec. *&* Vat. pr. Pal. Farn. Med. pr. Reg. Jun. pr. & Oxon. *Boreae pariter* Jun. pr.

30. *Quid rigor aeternus c.*] *calor* Pat. m. ſec. *rigor aeternus?* Vat. pr. & ſec. *rigor aeternus coeli?* Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Moret. ſec. duo Ambr. *aeternus.* Lov. *ſidera* Vat pr. Farn. ed. Parm. *littora* Vat. tert. Rott. *frigora* quatuor Med. inc. Heinſ. Mazar. Lov. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Exc. Gevart. Sched. Gud *litora* vel *frigora* Florent. *poſſunt* Put. Bonon. inc. Heinſ. Jun. pr. duo Leid. Exc. Gevart *poſſunt* vel *proſunt* Reg. Oxon. pr. Ambr. ſec. mox *ſanguine fuſo* Farn. Ambr. ſec. Oxon. ſec. *Sancone* Ambr. pr. *ſanguine* vel *Saxone* Med. ſec. Reg. Petav. tert. *Ciclades* Vat. quint. *Arcades* Vat. tert. Rott. Jun. & Leid. pr. *Arcbades* Varr. LL. ed. Antv. *Pictonum* Ald. *Pictorus* Pal. *Pictorum* duo Med. Florent. Put. duo Petav. *Tyle* Put. Thuan. duo Petav.

tav. *Thyle* Var. LL. ed. Antv. *Thile* duo Vat. Reg. Moret. pr. item Petav.

33. *Scotorum*] *Scottorum* Med. tert. *tumulos* Pal. Med. pr. Tholoſ. Oxon. pr. Leid. ſec. Exc. Gevart. *tumulos* vel *cumulos* Reg. *flexit* Pric. *fremuit* Med. ſec. *Hibere* Jun. pr. *Hiberne* omnes Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Lov. Oxon. pr. duo Leid. *Quid calor* duodecim ſcripti, Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *obſiſtit* quatuor Vat. Pal. Pric. Rott. *obſtituit* Vat. pr. Farn. Heinſius *obſtiterit* vel *obſiſtat* conjicit. *Acvata* pro *Atlanta* Var. LL. ed. Antv. *Jovis* pro *novis* Vat. pr. Farn.

36. *Virgineum Tritona*] Gronov. in Exc. Schotti adſcripſerat. vid. Lucan. Lib. IX *ſparſisque* Med. quart. *Gorgoneos* omnes Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *Gorgoneis* inc. Heinſ. Ambr. ſec. & Moret. item Var. LL. e marg. Parm. quod probat Heinſius. *riſit* Pal. Med. pr. Heinſius legit *viſit.* mox *ut vile* Med. tert. *jure* pro *vile* Ambr. ſec. *rite* Pat. m. ſec. *Heſperios* Moret. pr. *Heſperidum* vel *Heſperios* Vat. quart. *ditat* Med. tert. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *dictat* plurimi alii, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ditat* vel *dictat* inc. Heinſ.

39. *Arx incenſa I.*] *Ars* Vat. tert. Rott. Florent. Petav. tert. Var. LL ed. Antv. *intacta* Vat. tert. Florent. Oxon. pr. m. pr. *intenta* inc. Heinſ. *inmenſa* Lov. Oxon. ſec. m. pr. *intenſa* Var. LL. ed. Antv. *intacta* vel *incenſa* Med. ſec. *Boſchi* Vat. ſec. Pal. *Bochi* Leid. ſec. *Bocci* Oxon. pr. *Bachi* Jun. pr. *longe genitor laudes* Pric. *genito* Var. LL. ed. Antv. *regnis* pro *ſceptris* Pric. mox *diſtent* Bonon. Ambr. pr. *Tibride* Pal. *quantum Danaus Nilumque* Jun. pr. *relinquant* Bonon. *reliquit* Vat. tert. *relinquit* Vat. pr. Farn. Pric. Rott. Reg. Tholoſ. Oxon. pr. Med. ſec.

45. *Haec tamen innumeris*] *Haec ſunt* vet. Gyr. *Hic tantum* Vat. pr. *inmeritis* Jun. pr. *petitus* ed. Vicet. *potitus* Med. tert. Jun. pr. Leid. ſec. *potitus* vel *potitur* Lov. Oxon. pr. *potitur* viginti Codd. Exc. Gevart. & Luceuſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. mox *togatus* pro *rogatus* Vat. tert. Pric. Ambr. pr. m. pr. Moret. ſec. *Irruerat* Pat. *gentes* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. *gentis* undecim alii, & Exc. Lucenſ. ſec. *deſerta* Exc. Lucenſ. ſec. *referta* ed. Vicet. *ſuos* Pric. Oxon. pr. *ſuos bunnos* Vat. pr. Farn. *transfunderat* Reg. *transfuderat* Jun. pr. *Alpes* Vat. ſec. m. pr.

52. *vomerent quum*] *vomerent jam* Moret. ſec. *moveant* Florent. Petav. tert. *moveant* Vat. tert. Rott. *gemerent* Pat. *tremerent* Med. ſec. m. pr. *moverent* vel *quaterent* Oiſel. *tremuerunt* vel *vomerent cum* Oxon. pr. *ingens*, hic vetus lectio eraſa erat in Vat. tert. Heinſius hinc *lugens* conjiciebat. *Miſia* Vat. pr. *Meſia* Lov. *Maſſia* Vat. tert. *Miſia* vel *Nurſia* Oxon. ſec. *Biſtonicos* Thuan. *operirent* viginti Codd. Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. pr. Sched. Gud. item ed. Vicet. *campis* pro *plauſtris* Rott. mox *Omnibus afflatis* Jun. pr. *vel jam* Mazar. *& jam* vel *& vel* Oxon. ſec. *igni* pro *ictu* Med. tert. *tecti* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *milia* pro *funera* Med. quart. Moret. ſec. Exc. Gevart. *Conſtitit* Pric. illa vero, *Exſtinxitque faces agrisque colonos Reddidit*, deſiderantur in Jun. pr. & Petav. tert. *Exſtinguitque* Put. *Pharos* Vat. tert. *Phares* Med. ſec. *Phares* vel *faces* Oxon. pr. *faces* vel *fares* cum gloſſa i. e. *populos* Oiſel. *agrisque colonos* plurimi Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *agrosque colonos* vel *agrisque colonis* Oxon. pr. *letis* Vat. tert. m. pr. *faſcibus* pro *faucibus* Put. Bonon.

60. *ruitura ſubiſſet*] *peritura* Ambr. pr. Sched. Gud. *ſubiret* Vat. quint. *ſubiret* vel *ſubiſſet* Moret. pr. *vult ordine* Vat. tert. *Cum procul* Thuan. *ruerent* Jun. pr. *Phetonta* ambo Moret. *Serviretque* Ambr. tert. *terrasque* Reg. Moret. ſec. Ald. *terras* Pric. Tholoſ. Exc. Gevart. *terras &* Med. quart. Leid. ſec. *& terram* Vat. pr. *in ſtagna* Vat. tert. Rott. Med. ſec. *profundi* Exc. Gevart. *ſubito* Pat. m. ſec. *ſolitoque in* Med. ſec. *torvis* duo Vat. duo Med. Thuan. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *torvus* tres Vat. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *torvus* vel *torvis* Oxon. ſec.

68. *Concentusque poli*] *contentusque* Mazar. *conceptusque* Med. quart. *contemptusque* duo Vat. Med. pr. & ſec. m. pr. *contemtusque* vel *conceptusque* Reg. *currusque* Pric. Med. quart. & ſec. m. ſec. vet. Gyr. Thuan. Exc. Lucenſ. ſec. *curſusque* Oiſel. Var. LL. ed. Antv. *rurſumque* Pat. *rurſusque* omnes Vat. Pal. Farn. Rott. Jun. pr. Leid. ſec. duo Oxon. *modus* Jun. pr. *traditus* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *traditur* decem alii. *illis* octo ſcripti, & Var. LL. ed. Antv. *traditus illi* vel *traditur illis* Oxon. ſec. *Servatusque* vet. Gyr. Vat. pr. Farn. Oiſel. Bonon. duo Petav. Exc. Lucenſ. ſec. *Servatur mundus* vel *Servatusque Oriens* Oxon. ſec. *Servaturque* quatuor Vat. Pal. Pric. *pars ultima* Med. ſec. Oxon. pr. m. pr.

72. *erupere Tyranni*] in ſchedis Gud. eſt ſcriptum. *ad hunc verſum nomina eorum Tyrannorum notaverat. Maxentius & Eugenius.* paulo poſt: *Arbogaſtus. Tractibus* Exc. Lucenſ. pr. *Thracibus* ed. Vicet. *Partibus* vel *Tractibus* Oxon. ſec. *aſſiduis* Vat. pr. *Hunc ſibi* Inc. Heinſ. *famulus* Pal. Med. pr. *famulum* vel *ſocium* Ambr. pr. *ſcelus* pro *nefas* Pric. Put. Pat. mox *audire* Pal. *Suadebant* Lov. m. pr. *tutumque* Moret. ſec. *tantumque* octo alii. *cautumque* Pric. duo Med. Thuan. Petav. pr. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. pr. quod probat Heinſius adſcripto loco ex III. Conſ. Hon. vs. 90.

——— *cauto nec profuit hoſti*
Munitis haeſiſſe locis.

& Lectorem remittit ad notas Lib. II. de R. Proſ. vs. 11. *tutumque* vel *tantumque* Vat. quint. *tutumque* vel *cautumque* Vat. ſec. *dabunt* Leid. pr. Florent. Bonon. duo Petav. *ſequenti* Vat. pr. Pat. *ſequentem* triginta Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. & Schotti, Var. LL. ed. Antv. item e marg. Parm.

78. *moliri praeceps*] *princeps* Florent. Oxon. pr. *vita* pro *tuta* Var. LL. ed. Antv. *tutum* Tholoſ. *viribus iſte* Oxon. ſec. *inter clauſtra* quatuor Vat. Farn. Pric. Oiſel. *intra* Vat. ſec. Pal. Moret. ſec. tres Med. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. vid. Gronov. ad Liv. p. 558. *reductas* Rott. *redactus* conjiciebat Heinſius. *haut mixtis* Pat. *haud* Moret. ſec. *Amiſſa* Var. LL. ed. Antv. *Amiſſam ſpem raptis* Jun. pr. *raptis* plurimi Codd. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *In cultus* conjicit Heinſius. *Oblita* Med. tert. *Oblaque* inc. Heinſ. *Oblata* legit Heinſius, ultima ſc. longa vel propter caeſuram vel geminas conſonantes vocis ſequentis, nam adſcripſerat *ſic Statius ſaepe*. *peractis* pro *paratis* Tholoſ.

87. *Qui modo tam d.*] *Quomodo* Leid. ſec. *Qui mihi* Tholoſ. *tot denſas* Mazar. *In quo* Med. tert. *dubiis* Var. LL. ed. Antv. *in quos tam dubius* Moret. ſec. *ſe jam* Reg. Oxon. pr. Med. ſec *libraverit* Vat. pr. Leid pr. Farn. *vibraverat* Vat. tert. Rott. Oxon. pr. Florent. m. pr. *vibraverat* vel *libraverat* Med. ſec. *hoſtis* pro *orbis* Pat. *vindice* Ambr. tert. *Damnant* Tholoſ. Oxon. pr. m. pr. *petiit quos* decem ſcripti & ed. Vicet. *Amborum* Jun. pr. duo Oxon. duo Leid. *preces* pro *duces* inc. Heinſ.

93. *Hunc Alpes*] deeſt hic verſus in Jun. pr. *habent* Tholoſ. quod probat Heinſius. *hic ultor* Vat. pr. *hic* vel *haec* Reg. *cultor* Florent. *tribuit ultor* Ambr. ſec mox *necis actor* duo Vat. Pal. Rott. Med. pr. inc. Heinſ. *ultor* Med. tert. *Auguſtas* Leid. ſec. *anguſtas* vel *auguſtas* Oxon. pr. *cumulis* inc. Heinſ. *thalamis* Jun. pr. *cumulus* Bonon. *tumulus* Oxon. ſec. & pr. a m. pr. Vat. tert. item Petav. *deorum* Vat. pr. *Purpureo meritos* Reg. Med. ſec. *Purpureus meritos* Vat. tert. Rott. *victricium* pro *juſtitiam* Var. LL. ed. Antv. *juſtitia confirmatrice* conjecerat Heinſius, ſed poſtea deleverat. *triumphis* & emend. *triumphi* Oxon. ſec. *triumphi* omnes MSS. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Praeſentis* ed. Parm. *hoc ſaecula* Vat. pr. Farn. *nil* pro *nihil* Vat. ſec. Put. Thuan. Pat.

101. *Nuncius ipſe ſui*] ſic Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. & Ald. *Praevento* Bonon. Pat. tres Ambr. *Praevectas* Var. LL. ed. Antv. *uterque* Jun. pr. *Pertulit* Vat. pr. *ut clauſos* — *ubi* Vat. pr. *clauſit* Reg. *&* *clauſos* vel *obſtructos* Exc. Gevart *relinquit* Vat. tert. Rott. Thuan. *immanis* Oiſel. *turris* Bonon. *vaſtas* Exc. Lucenſ. pr. *vaſtatque* Mazar. Ambr. ſec. ed. Parm. & Vicet. *componite* Vat. pr. Farn. *Garganon* Med. quart. *nivales* Oiſel. *Permiſto* Exc. Lucenſ. ſec. *Permixtos* Mazar. Lov. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Pernices* Med. tert. duo Ambr. Exc. Schotti & Lucenſ. pr. *Permixtos* vel *Pernices* Reg. cum gloſſa i. e. *celeres*. Heinſius *Permixtos* vel *Pyrenes* conjicit. *ſociare* Vat. quart. *Permittes ſociare* Var. LL. ed. Antv. mox *Abdite* pro *Addite* Moret. pr. *Carraſiis* Pat. *advolvite* Mazar. Ambr. ſec. & Moret. inc. Heinſ.

109. *Non d. murum ſceleri:*] *Non dabitis murum:* ed. Parm. *Nec dab.* Vat. quint. Moret. pr. *vindicet* Vat. pr. Farn. Exc Lucenſ. ſec. *vendicat* Exc. Gevart. *vindicat* tres Vat. Pric. Rott. Oiſel. Heinſius vero hic aliquid deeſſe ſuſpicatur. *ſubſidunt* Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Oxon. pr. Leid. ſec. Moret. ſec. Exc. Gevart. *meliorum* Var. LL. ed. Antv. *Non tamen* duo Vat. Pal. Farn. Thuan. duo Med. Jun. pr. *cives* Leid. ſec. mox *mixtis precibus* Pal. & Med. pr. *contulit* Med quart. *iram;* Moret. pr. *poſt acies*. hic τελείαν στιγμὴν habent Med. pr. Lov. & ambo Moret. *non terminus* Med. tert. *annis* pro *armis* Jun. pr.

116. *Profuit hoc vinc. capi*] *haec vincente* Rott. Heinſius adſcripſerat locum Rutil. in Itin. Lib. I. [vs. 64.]

Profuit invitis te dominante capi.

ut ibi reſcripſit, cum vulgo *invictis* legeretur. monuit tamen poſſe ibidem legi, *Profuit & victis* &c. mox *Proſpera* Pric. Thuan. Med. tert. ed. Vicet. *Aſpera* novem alii, Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *Proſpera* vel *Aſpera* Leid. pr. dein *Pronus* vel *Comis* Oiſel. *avidus convertere* Mazar. *facta* Med. quart.

120. *Hinc a. hinc validum*] *odium* pro *validum* ed. Vicet. *voti tum* Var. LL. ed. Antv. *hinc nobilis* Vat. tert. Jun. pr. *ſed nobilis* Var. LL. ed. Antv. *hic* Farn. Pric. *aequa* pro *aequaeva* Pal. *tunc majeſtate* Moret. ſec. mox *pateris* pro *paſſus* Jun. pr. *ſordis* pro *ſortis* conjiciebat Heinſius. *exceptis* duo Vat. Med. quart. Thuan. Moret. ſec. Ald. *exceptis* vel *acceptis* Petav. pr. Ambr. pr. item Moret. *acceptis* Exc. Schotti, ad quae Gronov. citaverat Liban. Baſil. p. 103. *cum omnes acceperit regia, te dedit ipſa. ſe regia* Var. LL. ed. Antv. *Pertulit* Vat. pr. Farn. Moret. pr. *Praetulit* Vat. ſec. Moret. ſec. *adoleſcit* Put.

126. *Membraque veſtitu*] Gronov. ad Exc. Schott. adſcripſerat locum Liban. Baſil. pag. 108. *temerata* duo Med. *violata* decem alii. *temerante* & emend. *violata* Lov. *ſiniſtro* Jun. pr. *deduxit* Med. tert. *produxit* Mazar Ambr. pr. *produxit* vel *eduxit* Oxon. pr. Reg. *equis* pro *aquis* Var. LL. ed. Antv. *Olympo* pro *alumno* Jun. pr. mox *ſurgit de limite* Pric. & Petav. pr. m. ſec. *litore* Moret. pr. *limine* Oiſel. *lumine* novem alii. *limite* legit Heinſius.

crevit

crevit pro *ſurgit* Vat. tert. m. pr. *ſurgit imago* Put. dein *Cenatur* pro *Certatur* Var. LL. ed. Antv. *civem te vindicat* Rott. Oiſel. *te civem vindicat* Med. tert. *vendicat* duo Moret. Exc. Gevart. *ſic civem* Ald. unde Heinſius legit *ſibi vindicat.*

132. *ſuſtentat gloria*] *ſuſtentant* Amb. ſec. *Apollinee* Leid. pr. *Tonante* pro *Tonanti* inc. Heinſ. *Cretaeis* Med. quart. Leid. ſec. m. ſec. Exc. Gevart. *annis* pro *oris* Med. ſec. m. pr. unde *antris* conjicit Heinſius. mox *auguſta* Pal. Leid. ſec. Exc. Gevart. *anguſta* vel *auguſta* Reg. Oxon. pr. *tuos arcus* Florent. Med. ſec. *ortus* Vat. quart. *actus* Var. LL. ed. Antv. *laeſura* Vat. ſec. Pal. *laeſere* vel *preſſere* Florent. *ſerere* vel *fudere* vel *fodere* Oiſel.

139. *Acclinis*] ſic viginti Codd. & Exc. Lucenſ. ſec. *Acclivis* Vat. pr. Pric. Reg. Ambr. pr. m. pr. Leid. ſec. Med. quart. Ald. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Tyriis toris* ed. Parm. & Vicet. *Tyrios toros* Var. LL. e marg. Parm. mox *quae nunc documenta* Tholoſ. *documenta futuris* Moret. ſec. *quantus* Jun. pr. *Qui* Rott. Tholoſ. ed. Vicet. *decurſus* Petav. ſec. *erant* Vat. pr. *Et dudum* Exc. Laeti. *Et dubium* ed. Vicet. *Qui* Vat. quint. *Vel* Vat. pr. *rapuere* Pat. *rupere* vel *rapuere* Florent.

145. *Te Perſae c. Magi*] *Te propter* Vat. ſec. Pal. duo Med. Moret. ſec. *Perſae* vel *propter* inc. Heinſ. *ſentit* Florent. *Senſus* Pat. *ſtupuit Babylonius* Med. quart. & Ald. *Cumaeaque* Pal. Vat. quart. *rabidae* duo Vat. duo Med. Put. Thuan. Mazar. Pat. Petav. pr. tres Ambr. Exc. Lucens. ſec. & ed. Vicet. *rapidae* viginti duo Codd. *Non te* duo Vat. Farn. Mazar. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Vicet. *ore ſonoro* duodecim ſcripti & Exc. Gevart. *ore ſereno* Vat. tert. Rott. *ore ſereno* vel *aere ſonoro* Florent. mox *ambitus* Oxon. ſec. *ambitur* decem alii. *ambitus* & emend. *ambitur* Var. LL. e marg. Parm. *anguſtior* Vat. quart. Lov.

152. *Sentit adorantes*] ſic Leid. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *Senſit* novem alii. *odorantes* Var. LL. ed. Antv. *lituus* vet. Gyr. *pueris* Med. tert. *Proveberis* Exc. Lucenſ. ſec. *Perveberis* ed. Vicet. *ſignas* duo Vat. Exc. Lucenſ. ſec. *ſignans* ſeptem alii. *poſitos modo* Jun. pr. *primos* duo Moret. *poſito tibi* Moret. ſec. *poſitos de nomine* Moret. pr. m. pr. *faſtus* Exc. Lucenſ. ſec. mox *produxerit* Jun. pr. dein *Jamque Quirinali* Moret. ſec. *decuit* pro *docuit* Vat. pr.

159. *Uberibus ſanctis*] *ſacris* Mazar. *inmortaliſque* Exc. Gevart. *Dearum* Vat. quart. Med. tert. Petav. pr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Deorum* ſeptem alii. *Deorum* vel *Dearum* Vat. pr. Farn. *duarum* vel *Dearum* Vat. quint. *Creſcit* Vat. tert. Rott. Reg. m. pr. *Cum ſis* Med. quart. *odoratus* Exc. Lucenſ. ſec. mox *Juſſiſti* pro *Luſiſti* Var. LL. ed. Antv. *flavamque* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *non territus* Put. Pat. *perterritus* Vat. tert. Rott. Oiſel. Bonon. Florent. m. pr. duo Petav. *anguis* Exc. Lucenſ. pr.

165. *Jam tum*] ſic ambo Moret. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Jam nunc* Med. quart. Bonon. Pat. Leid. ſec. m. ſec. & ed. Vicet. *Jam tum* vel *Jam nunc* Exc. Gevart. *Jam tunc* reliqui omnes. *Praeſumtum diadema*] deeſt hic verſus in Jun. pr. *Praeſentum* Vat. pr. Farn. Heinſius adſcripſerat ſeqq. *Praeſumtum*] de voce *praeſumptionis* vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 6. & Salmas. p. 5. Caſaub. p. 9. & Salmaſ. p. 11. idem eſt *ſponſio.* ſic *ſponſio adoptionis* Lamprid. ut locum recte emendat Salmas. pag. eadem. *tunc lenibus* duo Med. duo Ambr. Moret. pr. *cum* Med. ſec. Jun. pr. & Leid. pr. *laenibus* duo Vat. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *lenius* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *lenibus* Reg. Mazar. Moret. pr. duo Leid. duo Petav. item Med. Exc. Gevart. *puerum* Jun. pr. *parvum* Petav. pr. Moret. ſec. *parvum* vel *magno* Vat. quart. Oxon. ſec. *porrexeras oſcula* Exc. Cod. Rhem. *patris* Vat. quint. Moret. ſec.

169. *Nec dilatus bonos*] *Ne dilatus* Vat. tert. Pal. *bonor* tres Vat. duo Med. Pal. Florent. Mazar. *mutatus* Vat. pr. Pal. Farn. *mutato* Moret. ſec. Jun. pr. *miratur* Tholoſ. *mutatur* reliqui fere omnes. *mutatur* vel *mutato* Petav. tert. *mutantur* Var. LL. ed. Antv. *aequaris* omnes Vat. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *aequari* Med. pr. *aequatur* Pal. *nec certius* Ambr. pr. *non* viginti alii & Exc. Lucenſ. ſec. *non ocius* Moret. pr. *Hortari* octo Codd. *Hortantur* Var. LL. ed. Antv. *nullus praeſentior* Pat. Reg. Jun. pr. Leid. pr. *violaverat atra* inc. Heinſ. *atris* duo Vat. Pal. Farn. Mazar. *aſtris* Vat. quint. *aſtri* Vat. quart. Reg. Pat. Jun. pr. Petav. tert. duo Ambr. *aſtra* Vat. tert. Rott. Oiſel. Bonon. Var. LL. ed. Antv. m. pr. Exc. Gevart. *atra* duo Med. inc. Heinſ. Leid. pr. Lov. Thuan. vet. Gyr. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *atra* vel *aſtra* Var. LL. e marg. Parm. *atris* vel *aſtra* Med. ſec. *atris* vel *aſtri* Petav. pr. *atra* vel *aſtri* Exc. Schott. *aſtra* & emend. *atra* Leid. ſec. *Auſtri* & emend. *aſtri* Oxon. ſec. *atra*, vel *aſtri*, vel *atris* Oxon. pr. *denſos* pro *denſosque* Farn.

174 *Sed mox, quum ſolita*] *cum mox* Ald. *ſubita* Ambr. pr. *te miles* Med. quart. *depoſuit* pro *diſſolvit* Med. ſec. *Phoebi* Med. quart. *mundique* Vat. pr. Farn. poſt *dies* τιλεία εγγυὴν habent Reg. Thuan. Mazar. & Petav. pr. mox *Nec tamen* Med. quart. *Non tantum* Jun. pr. tum *Extrahitur* pro *Exuitur* Moret. ſec. *terre* pro *Thrace* Vat. tert. *Hylace* Med. tert. *relucent* Vat. quart. Pal. Med. pr. *renident* vel *renitent* Moret pr. *retundunt* Vat. pr. Farn. *Maeotia* Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Maeotica* quatuor Vat. Pal. Farn. *Maeotida* Pric.

Rott. Oiſel. Reg. Put. Bonon. Tholoſ. Lov. Florent. m. pr. duo Petav. Moret. ſec. duo Oxon. & Leid. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *Nilotica* vel *Maeotida* Moret. pr.

181. *Nec B. nimbos aut ſol*] ſic Pric. Pal. Farn. Rott. Oiſel. & tres Vat. *Non B. n. non* Jun. pr. Leid. ſec. *Nec–nec* Vat. quart. & quint. *nec ſol* Put. Petav. pr. item Ambr. Sched. Gud. *lux iſta* Rott. *vix iſta* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *adibat* Bonon. *Certa nitor* Var. LL. ed. Antv. *arſitque* Med. quart. Exc. Gevart. *ſuo* Pat. *tuo* vel *ſuo* Vat. tert. *tuae Serenae* Jun. pr. in duobus Moret. Lov. Excerptis Gevart. & ed. Ald. hic. ordo ſervatur ut *Imperii lux illa fuit* ſequenti *Cuncta nitor* praeponatur, ſecus ac in aliis.

184. *Viſa etiam medio*] *Et viſa eſt* Vat. pr. Farn. *mediis* Reg. Med. tert. *cunctis mirantibus* Oxon. ſec. *recuſo* Oiſel. Oxon. pr. Leid. pr. *recuſſo* Exc. Schott. *reciſo* Med. ſec. m. pr. *reciſſo* Pric. Thuan. *retenſo* Vat. pr. Farn. *retruſo* Leid. ſec. Exc. Gevart. *refuſo* ed. Vicet. *retuſo* octodecim alii, Exc. Lucenſ. ſec. & ed. Parm. mox *quatitur numeratus* Vat. tert. Med. ſec. m. pr. *luce* Vat. quart. & quint. item Jun. pr. *luce* vel *nocte* Petav. pr. dein *expers* pro *hoſpes* Med. tert.

189. *Sive parens Auguſta*] *potens* Tholoſ. *Auguſte* Med. quart. *ſponte reluxit* Vat. pr. Farn. *Divi ſidus avi ſeu te* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *Dives avus* Lov. *Divus avus fauſta ſeu te* Ambr. tert. *Divus avus ſeu te claris* Pal. Farn. & omnes Vat. Thuan. & Ambr. pr. *claris ſeu te* Med. quart. Moret. ſec. Leid. ſec. Exc. Gevart *ſeu te clarus* vel *claris* Pric. *ſeu te coelo* Leid. pr. Vat. tert. pro var. Lect. Med. ſec. *coelo ſeu te* ed. Vicet. *coelo* vel *claris* Florent. *claris* in Oiſel. deſideratur, ut & in Reg. Tholoſ. Petav. ſec. & duobus Ambr. *ſeu te jam tum* Med. tert. *ſeu te cunctis* Rott. *ſeu te puero* Put. *ſeu te natum* vel *ſeu te jam jam* Oxon. ſec. *ſeu te dominum* Mazar. manu recenti. *reliquit* pro *remiſit* Moret. ſec. *reluxit* Var. LL. ed. Antv. m. pr.

192. *Adparet*] *Apparent* Jun. pr. *ſubito cum* Med. ſec. Put. Tholoſ. Moret. ſec. *flagravit* Med. tert. *fluvidoque volutus* Vat. pr. Farn. *ſtrioque* Rott. *ſolutus* Med. ſec. m. pr. mox *Ut tua* Moret. ſec. *omina* Vat. ſec. & tert. vet. Gyr. Bonon. Tholoſ. duo Ambr. Lucenſ. pr. & Ald. *omnia* duo Vat. Med. tert. Petav. tert. & ed. Vicet. *omnia* vel *omina* Mazar.

199. *Natura tradente*] *tribuente* Vat. pr. Farn. *mundum* pro *nondum* inc. Heinſ. *nec ad haec* Vat. quart. *Maturae* pro *Moturae* Vat. tert. Rott. *Jubae* Put. Pat. *cum ſcindere* Ambr. pr. Jun. & Moret. pr. *tunc* octo alii; *flumenque* Leid. pr. mox *auguriis* Med. tert. *augurio* vel *auguſto* Petav. tert. *faltus diplici* Mazar. *faſtus* Rott. *cum ſorte* Vat. pr. Med. tert. Thuan. *ſuo* pro *pio* Put. Pat.

206. *ſummo gemini*] *gemini ſummo* Vat. tert. Rott. Oiſel. Tholoſ. *ſedent: in utroque* Moret. ambo, Ald. & Exc. Gevart. ad Schottl Exc. Gronov. adſcripſerat locum Martial. Lib. IX. Epigr. 103. *neutroque* Exc. Cod. Rhem. *relucet* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. *relucent* ſeptem alii. *uterque* Med. quart. *ſimili* Med. tert. Reg. Moret. pr. Leid. pr. duo Oxon. Exc. Lucenſ. ſec. *ſimilis* novem alii. *ſimilis* vel *ſimili* Mazar. in Petav. pr. erat gloſſa. Stat. *ſimili coma fulgurat aſtro. chlamys* Pric. *clamor* Vat. pr. *affluit* Pric. Thuan. ed. Vicet.

209. *Stellati p. crines*] *crinem* legit Heinſ. *Eurota* Med. pr. *proprio alumno* Petav. tert. *populos* Var. LL. ed. Antv. *Eurotaſque ſuos neſcit diſc-* Moret. pr. *neſcit diſcernere* Pal. Med. pr. *crevit* Rott. *cernit* octo alii, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *neſcit* vel *cernit* Reg. *dinoſcere* Mazar. *accepit* duo Vat. Petav. pr. Lov. Jun. pr. Moret. ſec. *ſecum* Oiſel. Med. ſec. Mazar. *ſtatione* Pric. Exc. Voſſ. *Natura* Put. Pat. m. pr. Ambr. pr. Moret. ſec. Sched. Gud. Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſit, vid. infr. vs. 380. *Fortuna* vel *Natura* Oxon. ſec. *Aſſyrio* Vat. pr. Farn. Heinſius notaverat locum Prudent. p. 257. ubi ex vet. Cod. Put. legit *Aſſyrii tiarae*. vulgo ibi *Aſſyriae* edebatur. *cum ſurgeret* duo Med. Put. Mazar. Var. LL. ed. Antv. *orbe* duo Vat. *ore* vel *orbe* Farn *fluentes* Pal. Med. pr. *fluente* duo Vat. *poſſit* Reg. Oxon. pr.

220. *Conditio*] *Conditio eſt* Oxon. ſec. ſequentes vero verſus Vet. Gyrald. & lib. Lucenſ. ſec. hoc ordine exhibent:

Hanc tamen haud quiſquam, qui non agnoverit ante
Semet, & incertos animi placaverit aeſtus,
Inveniet. longis illuc ambagibus itur.
Major & utilior fato conjuncta potenti,
Vile latens Virtus. quid enim ſubmerſa tenebris
Proderit, obſcuro veluti ſine remige puppis,
Vel lyra, quae reticet, vel qui non tenditur arcus?

et hoc probat Heinſius. *utilior* Put. Oxon pr. & ſec. m. ſec. duo Leid. *ulterior* Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *facto* duo Vat. Rott. *fato* viginti duo Codd Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *facto* vel *fato* Florent. *patenti* Oxon. ſec. m. pr. *Virtus vile latens* Med. quart. mox *quid ſi* Med. tert. *ſubmiſſa* Med. ſec. *latebris* Rott. Florent. Med. ſec. Moret. ſec. *tenebris* Med quart. *Proderet* Vat. tert. *Proderit.* Moret. pr. *Proderit?* Moret. ſec. Exc. Gevart. *Proderit obſcuro?* Put. Reg. Thuan. Mazar. Pat. Petav. pr. Ambr. ſec. Var. Lect. e marg. Parm. *Proderit obſcuro*: tres Vat. & Farn. in Vat. ſec. autem & Rott. colon deſideratur. *obſcuris* Ambr. pr. Leid. pr. m. ſec. Sched. Gud. Heinſius adſcripſerat Lucan. Paneg. ad Piſon. pag. 120. ed. Pithoei, *ſine remige* Med. tert. *ſub remige* duo Vat. Pal. Farn. Florent. un. Heinſ.

225. *Hanc t. haud quiſquam*] *Haud tamen hanc q.* Med. ſec. *haudquaquam* Vat. pr. Farn. *aut quiſquam* Var. LL. ed. Anv. *cognoverit* Vat. ſec. Pal. Pric. Pat. *agnoverat* Vat. tert. Florent. *ingratos* Moret. ſec. *inceſtos* decem ſcripti & Sched. Gud. *incertos* Pat. Reg. Thuan. tres Petav. *animum* Med. tert. *placaveris* Vat. quart. m. pr. *placaverit* decem alii. *paccaverit* Put. *pacaverit* Pat. Heinſius adnotaverat ſeqq. *incerti animi aeſtus*] Valer. Flacc. Lib. V. [vs. 303.]

Praecipue Aeſonidem varios incerta per aeſtus
Mens rapit.

vid. Salmaſ. ad. Hiſt. Aug. p. 181. mox *longisque* Florent. *illic* Pat. Moret. ſec. Med. quart.

228. *Diſce orbi quod quisque ſ.*] *orbis* omnes Vat. Pal. Farn. Exc. Gevart. *orbi* Med. tert. Tholoſ. Leid. pr. Ambr. tert. Florent. qui Gloſſam adjungit *i. e. de orbe. orbis* vel *orbi* Pric. *quod quosque* Florent. Mazar. *quodcumque* inc. Heinſ. *quod quisque* vel *quodcumque* Lov. *ſibi eſt* Med. tert. *orbis quodcumque* Ambr. ſec. ſed in margine alia manu *orbi quod quisque.* in Excerptis Schotti a Gronovio ſeqq. adſcripta erant, *Diſcordis* Dempſter. pag. 400. Philoſtr. de vit. Apollon. L. VIII. c. III. p. 392. Barth. Advers. 15. c. 14. Dionyſ. Long. p. 110. Iſocrates ad Nicocl. p. 34. Veget. prolog. Cyprian. de Mortal. c. 13. *nam quod moriturus audivit, ad hoc audivit, ut diceret. audivit non ſibi ille ſed nobis. dum* Jun. pr. Vat. tert. *crederet* id. Vat. tert. *patrio* Pric. m. pr. Moret. ſec. *patri* quatuordecim alii, item Var. LL. ed. Antv. mox *recepit* pro *revinxit* Med. pr. m. pr. *frangi* Vat. tert. Rott. Med. ſec. m. pr. *fingi* vel *frangi* Pric.

233. *Adjunxit geminas*] *Adjungit* inc. Heinſ. *gemmas* vel *geminas* Thuan. *cum e corpore* Vat. pr. Farn. *Intereant* Vat. pr. Heinſius ſequentia adſcripſerat: *Haec & ſequentia omnia ex Timaeo Platonis hauſit. Cic. Lib. 1. Tuſc. Quaeſt. Ejus auctor Plato triplicem fingit animam. vid. ibi ſeqq. Hanc Platonis ſententiam Galenus probat ac paſſim ſequitur, etſi Ariſtoteli improbatam. vid. Jul. Firmicum contra gentes p. 8. ed. Leid. in 4. Ouzel. pag. 74. Wouwer. in Minuc. p. 21. Elmenhorſt. p. 37. proſpecturamque laborum* Lov. *perſpectricemque laborum* Petav. pr. *proſpectatricemque laborum* Vat. quart. Jun. pr. *praeſpecturamque* Moret. ſec. *perſpecturamque* Reg. *ſpectatricemque laboris* Vat. quint. *proſpectricemque* Moret. pr. Ambr. ſec. m. ſec. *laborum* Moret. pr. mox *Iliis* pro *Illas* Thuan. *digne* Reg.

239 *Confundere ſacra pr.*] *conjungere ſancta* Moret. ſec. *committere* Pal. Med. pr *ſacra* Vat. ſec. *ſancta* ſedecim alii. *ſedesque remiſit* Farn. m. pr. *Iram* vid. Val. Maxim. Lib. IX. init. cap. III. Horat. Lib. I. od. 16. *imbuſtam* Leid. pr. *rabies luccenſa* Jun. pr. *tumeſcit* vel *tremeſcit* Vat. quart. *tepefacta* tres Vat. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Lucenſ. pr. *ſtupefacta manu* vel *metu* Lov. *ſtupefacta* Pal. Med. pr. Ambr. pr. & ſec. m. ſec. ed. Parm. & Vicet. *tabefacta* vet. Cod. unde *labefacta* legit Heinſius. ut Lib. I. in Ruf. init. *rurſus labefacta cadebat Religio. tremefacta* Pric. *tumefacta* Med. tert. *tepefacta* vel *ſtupefacta* Vat. pr. *tabefacta* vel *ſtupefacta* Reg. *Verteret* pro *Duceret* Moret pr. *fecit* pro *ſecum* Med. quart. *membris requiem* Vat. quint. Mazar. Moret. pr. *rabies veſana* Put. *levaret* Thuan.

246. *madidumque furenti*] *fluenti* ed. Vicet. *furoris* Put. *furenti* viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *timidae* pro *tumidae* Leid. pr. *At ſibi cuncta petens.* Heinſius adſcripſerat locum Val. Mar. Lib. IX. init. Cap. IV. *certa petens* Var. LL. ed. Antv. *nec collatura* Reg. *nil collatura* Exc. Laeti. *conlatura* Exc. Lucenſ. pr. *ſecum latura* Ald. *cum latura* Med. tert. *celatura* ed. Vicet. *praeſtatura* Pric. *immanis* Med. tert. Reg. Pat. Oxon. pr. Exc. Lucenſ. pr. & Var. LL. e marg. Parm. *referat* Med. ſec. *referet* viginti alii, Var. LL. e marg. Parm. & Ald. *dum* duo Med. Put. Var. LL. e marg. Parm. & Ald. *dum* vel *cum* Vat. tert. Heinſius conjicit *ceu. Compleri* Moret. ſec. *nequit* Mazar. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *velit* triginta alii, Var. LL. ed. Antv. & marg. Parm. *velit* vel *nequit* Pric.

251. *nunc verbere*] *nunc verbere* vel *contrarie* Lov. *tunc gaudet* Ambr. ſec. *gaudet* etiam habet Petav. tert. m. pr. *amoris* Vat. pr. Pat. Moret. item Ambr. pr. *valentius* Med. tert. *paventius* Reg. *pollentior* Moret. ſec. *potuit* Pal. *poterit* Vat. duo, Ambr. ſec. *potuit ſi quis* Vat. pr. & tert. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *ſi quis potuit* Jun. pr. Petav. pr. Ambr. ſec. Med. tert. duo Moret. inc. Heinſ. *foedare* pro *ſedare* Var. LL. ed. Antv. *ſacraria mentis* Moret. pr. *longe* Moret. ſec. *dominare* Vat. tert. Farn. Rott. Oiſel. Med. ſec. Petav. ſec. *adoret* duo Vat. Pat. *adorat* Moret. pr. *adorant* Med. ſec. Oxon. pr.

259. *ſi prava cupis*] *prava* viginti quatuor Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & Sched. Gud. *parva* Med. quart. Bonon. & ed. Vicet. *capis* Jun. pr. *velis* Pric. *Si vitii* Med. quart. *patiare* Vat. tert. Pat. Jun. pr. Leid. pr. m. pr. *tolerabit* Var. LL. ed. Antv. *Interius* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Ulterius* ed. Vicet. *Interius* vel *Imperii* Lov. mox *jura* pro *jure* Jun. pr. *timebis* Tholoſ. dein *luxus* pro *luxum* Vat. quint.

264. *Illecebrisque effrena favet*] *Illecebris* Florent. Med. ſec. Lov. & Ald. *patet* Moret. ſec. *tunc vivere* Vat. quart. & quint. *quam vivere* Vat. pr. *tum vivere* tredecim alii, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *juſtè* Med. quart. Put. *tum promta* Pal. Med. pr. *tunc durius* Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Moret. ſec. Exc. Gevart. *Conſultum* Reg. a m. ſec.

Tholoſ. *Conſultus* Petav. ſec. *Conſulimus* Vat. pr. Farn. Oiſel. Leid. pr. *Conſulimur* Vat. tert. Pric. *Conſulitur* decem alii, Exc. Lucenſ. ſec. item Var. LL. e marg. Parm. *dum poena* Put. *petet*. pro *patet* Pal. Med. pr. *poena pati* Jun. pr. *plena patet* legebat Heinſ. *tu ſupprime motus* Pric. mox *Ne tibi* Vat. pr. Med. ſec. Bonon. Lov. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *quod liceat* Rott. *Occurret* Lov. dein *domat* Reg. Jun. pr. item Oxon.

269. *Hoc te*] *Haec* Med. quart. Mazar. *manebo* Thuan. *docebo* Ambr. pr. m. pr. *Ut tu te totiens* Vat. quart. m. pr. *ore* Oxon. pr. Ambr. ſec. Reg. m. pr. inc. Heinſ. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *orbe* decem alii. *ore* vel *orbe* Leid. pr. *Fata* pro *Facta* Oxon. pr. Med. tert. *usquam* Med. tert. *unquam* viginti duo & Var. LL. ed. Antv. *lux altiſſima fati* Gronov. in Exc. Schotti adſcripſerat locum Dion. Lib. LII. pag. 559. *nil* quatuordecim Codd. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. Ald. & Vicet. *abſtruſos* Med. tert. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *obtruſos* Vat. tert. Farn. Oxon. pr. *obſtructos* Jun. pr. *obſtruſos* undecim alii, Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *obſtruſos* vel *obſtructos* Oxon. ſec. *implorat* decem Codd. & Exc. Schotti cum Gloſſa S. *explorat*. *explorat* decem alii & Exc. Lucenſ. ſec.

276. *Sis pius in primis*] *Sic* Farn. & inc. Heinſ. *in fatis* Pric. *Sola Deos aequat*] Heinſius adſcripſerat. *vid. Gallican. in Avidio Caſſio p. 44. l. 19. & ſeqq. Tota illa Antonini Epiſtola mirè huc facit. Caſaub. pag.* 89. *Nec dubiè.* Pal. Med. pr. *Ne* Jun. pr. Leid. ſec. inc. Heinſ. *ne falſus* Pric. Lov. *amicus* Pat. *Rumorisve* Vat. pr. *currit* pro *curat* ed. Vicet.

281. *Non ſic excubiae, non*] *Nec ſic* Vat. ſec. Pal. Med. pr. & quart. *non curcumſtantia* ſedecim ſcripti, Var. LL. e marg. Parm. *nec* duo Vat. Pal. Farn. *pila* vel *tela* Reg. *tuetur* Put. *extorquebit* Med. quart. *Haec alterna* Vat. pr. *aeterna* cōnjiciebat Heinſius. *ſupplex* Moret. ſec. *gloria* Med. ſec. *quo ſe* Thuan. Petav. tert. Med. quart. & ſic legebat Heinſius. *qui ſe* Vat. pr. Farn. Lov. Jun. pr. Oxon. pr. *quod ſe* alii magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & Sched. Gud. *quod non* Tholoſ. *pulcherrimus ille* Med. quart. Put. Moret. pr. *iſte* Pat. *ipſe* decem alii. *ligat* duo Vat. Pal. Rott. *liget* viginti duo Codd. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *nec non connexa* Pat. *convexa* quatuor Vat. Farn. Jun. pr. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *connexa* Pal. *Aſpirent* Thuan. *Conſpirent* octodecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. item Var. LL. e marg. Parm. *qui limite* Vat. pr. Farn. Lov. *quo limite* Jun. pr. *quod limite* viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. & Var. LL. e marg. Parm. *Contemptus* pro *Contentus* Med. tert. *portus* inc. Heinſ. *pontos* Vat. quart. *pontus* vel *portus* Vat. tert.

288. *Et qui perpetuo*] *perpetuus* Moret. ſec. *nec premat incumbens.* cum τελείᾳ στιγμῇ Petav. tert. *omen* pro *oneri* Tholoſ. *hominum* pro *oneri* Vat. quart. & quint. *ne ceſſerit* Mazar. *ipſe timet* Exc. Laeti. *iſte* ed. Vicet. *tumet* Pal. Med. pr. *ſors ipſa* Med. quart. *vivant gladiis* duo Vat. Petav. pr. & ſec. m. pr. *ſeptique venenis* Petav. pr. *fretique* Vat. tert. Med. ſec. m. pr. Petav. ſec. *fretique* vel *ſeptique* Florent. *fultique* vel *ſeptique* Moret. pr. *Ancipites arces* probat Heinſius, ut Lib. I. in pr. Conſ. Stilich. 142.

Ancipites rerum ruituro culmine lapſus.

qui etiam *Praecipites* conjecerat. ut Ovid. 1 Met. [vs. 97.]

Nondum praecipites cingebant oppida foſſae.

artes Med. ſec. Jun. pr. m. ſec. ed. Vicet. & Var. LL. e marg. Parm. *arces* Exc. Lucenſ. ſec. *aures* Moret. ſec. Ambr. pr. m. pr.

294. *Te c. patremque geras*] ſic Put. *feras* Pric. *Non tibi* viginti duo ſcripti, Exc. Lucenſ. ſec. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *Nec tibi* Reg. mox *non tua* te Pric. Med. quart. Florent. Put. Mazar. *ne tua* Med. tert. *publica fata* Put. *facta* Pric. *nota* pro *vota* Var. LL. ed. Antv. *In commune jubes* Exc. Schott. ubi Gronovius adſcripſerat, vid. Dio Lib. 52. p. 559. Juſtin. III. cap. II. *cenſes ſi quidque* Med. tert. *ſi quid cenſesque* Vat. tert. Farn. Rott. Oiſel. *cenſesve* Reg. duo Med. Petav. pr. ambo Moret. Leid. pr. duo Oxon. *tuendum* Ambr. tert. Exc. Gevart. unde Heinſius conjicit *cenſesve jubendum*. *Juſſa ſubi primus* Put. *ſibi* Vat. tert. *ſubi* vel *ſequi* Reg. *ſic obſervantior* Pat. Var. LL. ed. Antv. *cum ſervantior* Med. quart. unde Heinſius legit *conſervantior*. *negat* duo Vat. vet. Gyr. Med. tert. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Ambr. & Petav. pr. Exc. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. *vetat* quatuordecim alii. *vetat* vel *negat* Lov. Oxon. ſec.

299. *Auctorem*] *Autorem* Exc. Lucenſ. pr. *Actorem* Vat. tert. Pal. Med. pr. Petav. ſec. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *cum ponitur* Thuan. Petav. ſec. *nec tantum* Vat. ſec. *tantum nectere* Pal. *tantum flectere* Med. pr. *non ſic inflectere* Thuan. *ut vita* Petav. pr. Moret. ſec. *quam vita* duo Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Jun. pr. duo Oxon. duo Leid. *Jura* Leid. pr. Med. quart. *vita* vel *jura* Vat. tert. *dicta* ed. Vicet. *vita regentis* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *ut vita regentis* vel *quam jura tenentis* Vat. pr.

303. *neu faſtidire m.*] ſic duo Vat. Moret. ſec. item Oxon. Exc. Lucenſ. ſec. *non* inc. Heinſ. Moret. pr. Tholoſ. Ambr. ſec. *nec* tres Vat. Pal. Farn. Rott. duo Ambr. Exc. Gevart. *ne* Pric. Leid. pr. *Nec pete* duo Vat. Pal. Farn. dno

Med.

Med. Leid. ſec. Put. Mazar. *Nec te* ed. Parm. *Ne pete* Thuan. Pric. *hominis* Pat. *hominum* Pal. *conſcendere* Vat. tert. *tranſcurrere* Pric. *mores* vel *fines* Put. *Inquinet* Pric. *admota* Florent. *adjecta* inc. Heinſ. mox *Nec tibi* Vat. quint. Thuan. *Hunc tibi* Mazar. *dociles ſervare* Moret. ſec. dein *nec te praeſecimus* quatuor Vat. Pal. Farn. *te non* Put. *non te* reliqui omnes fere, Exc. Lucenſ. ſec. Lov. Ald.

308. *Non damus*] ſic Med. quart. Put. Mazar. duo Moret. *Nec damus* quatuor Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *non* Florent. *tenere* pro *tulere* duo Vat. *edicta* pro *delicta* Pal. *loquentur* Vat. quint. Pal. inc. Heinſ. Pat. Petav. pr Ambr. ſec. *loquuntur* ſeptem alii. *Horrebunt* Med. tert. Leid. pr. m. ſec. *Haerebunt* vel *Horrebunt* Reg. Oxon. pr. mox *damnet* Vat. ſec. Med. pr. Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. & Ald. *damnat* octo alii. *portenta manus* Med. tert. *quem* Exc. Laeti. *munera* pro *funera* conjicit Heinſius. *Camparum* Oxon. ſec. *tecta* Vat. pr. Farn. Med. ſec. m. pr. *latebant* vel *latebunt* Farn. *latebrae* Var. LL. ed. Antv.

315. *Inceſto poſſeſſa ſeni*] deeſt hic verſus in quatuor Vat. tribus Med. item Florent. Put. Reg. Thuan. Mazar. Jun. pr. duobus Petav. totidem Leid. & Oxon. nec non Bonon. Tholoſ. Pat. Moret. ſec. Lov. & duob. Ambr. ſed in Petav. pr. & Tholoſ. manu recentiore margini adſcriptus erat.

316. *non tam quod T. victo*] ſic Pal. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Lucenſ. pr. *tam qui* ed. Parm. & Vicet. *tandem* Vat. tert. *tanquam* Rott. Jun. pr *pro Tigride* inc. Heinſ. *nec qui cum* Var. LL. e marg. Parm. *numquam* Var. LL. ed. Antv. *victor* pro *victo* Jun. pr. *ſierent provincia* tres Vat. Pal. *fuerat* Vat. tert. Exc. Laeti *fuerant* Rott. *fuerit* Vat. quint. Med. quart. Pat. Mazar. Exc. Gevart Var. LL. ed. Antv *fuerint* quatuordecim alii, Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. & ed. Vicet. *invitus* pro *invectus* Med. tert. *inventus* Var. LL. ed. Antv. *fractus* Bonon. *fractis* maxima Codd. pars, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. ed. Parm. & Vicet. mox *nec deſine* tres Vat. *ne deſine* quatuordecim alii, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec.

320 *ſi bella tonant*] ſic Vat. pr. & quint. Pal. Farn. Pric. Med. pr. Thuan. Mazar. Ald & ed. Vicet *juvant* Jun. pr. *ſonant* Leid. ſec. *canant* plurimi Codd. Exc. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. & Var. LL. ed. Antv. *canant* vel *tonant* Vat. quart. Petav. pr. *poſt agmina* Petav. tert. *diris* Med. ſec. *divis* Oiſel *aut ſaevo* Med. tert. *perſtrue* Vat. pr. Farn. mox *jugis cuſtodia* Ambr. tert. *vigil* vel *jugis* Reg. & Lov. *gravis* vel *vigil* Oxon. ſec. *Concordia* inc. Heinſ. *belli* pro *vallo* Jun. pr.

325. *denſeri cuneos*] ſic Livin. & Exc. Lucenſ. ſec. & ſic legit Heinſius, qui lectorem remittit ad notas in Ovid. III. Faſt. *denſari* Pat. Put. *diverſus cuneus* Jun. pr. *denſus erit cuneus* triginta alii, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. & e marg. Parm. *In campis* Jun. pr. *quae fraudi* ſedecim. Codd Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & Ald. *accommoda* Exc. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *commoda* reliqui omnes, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. item e marg. Parm. *Qua via* Vat. pr. Farn. Put. Mazar. Pat. Ambr. ſec. Petav. tert. *Et quae* vel *Qua via* Lov. *ſi ſidit* Pal. Med. pr. *ſidat* Med. ſec. *ſidis* ed. Vicet. *Tum mihi* Med. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. *Tunc tibi* Vat. pr. Farn. Pric. Thuan. Moret. pr. *Tunc tua* Moret. ſec. *murali libretur* duo Vat. *libretur murali* Oiſel. Petav. pr.

330. *Saxa rota*] ſic octodecim libri ſcripti. *rotat* Reg. Var. LL. ed. Antv. *rotet* Pal. tres Med. & quatuor Vat. *profectaque* Petav. tert. inc. Heinſ. *protectaque* viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & Ald. *praetectaque* Vat. tert. Rott. Med. ſec. Jun. pr. ed. Parm. & Vicet. *pertectaque* Var. LL ed. Antv. *projectaque* Bonon. *protectaque* vel *projectaque* Reg. *portentaque* vel *protectaque* Florent. unde *praetentaque* legit Heinſius, qui adſcripſerat ſeqq. *protectaque* l. *praetentaque*. apud Martial. Spectac. Ep. 11. ſimiliter peccatum:

Splendida jam tecto ceſſent venabula ferro.

lege *tento*. etſi non ignorem Scaligerum & Scriverium pro vulgata ſtare, quod venatores domum reverſi faſciis involvant venabula. *feriet* Pal. *reſeret* Tholoſ. mox *ruit* Rott. qui & *effuſi* habet. *aperta ſoli* Vat. pr. Farn. *opaca* Var. LL. ed. Antv.

333. *tum vota*] *tunc* Ambr. Jun. pr. ambo Moret. *Incluſive* Med. tert. *Incluſumque* Vat. ſec. Farn. Med. pr. ed. Vicet. *Incluſumne* Vat. quart. & quint. *putas* Oxon. pr. *ſomno pereuntque* Moret. pr. *ſomnoque* Med. tert. ed. Vicet. *ſomnoque* vel *ſomnove* Oxon. ſec *ſomnove* reliqui magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. item ed Antv. & Ald. *Nec tibi* Jun. pr. Var. LL. ed. Antv. *larga* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *longa* Vat pr. ed. Vicet. *redundant* Jun. pr, *neve* Exc. Laeti, & Var. LL. e marg. Parm. *non* Moret. pr. ed. Parm. & Vicet. *magiſtros* Med. tert. *miniſtros* decem alii. *maniplos* Moret. pr. inc. Heinſ. qui adſcripſerat. vid. de B. Gild. vs. 416. *trahit* Jun. pr. *nec* inc. Heinſ. *ne* Moret. ſec. Lov. *ſlantibus Auſtris* Lov. *ſlatibus Auſtri* Pal. Med. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Ne pluviisne* Lov. Moret. ſec. Jun. pr. Leid. ſec. *Nec pl nec* decem Codd. Var. LL. ed. Antv. ed. Parm. *ne* ſeptem alii, Exc. Gevart. & ed. Vicet. *rabidos* Vat. quint. Med. ſec. Thuan.

342. *Inventis utere c.*] ſic plurimi Codd. Exc. Lucenſ. ſec. in Thuan. gloſſa adſcripta *i. e. uteris. utare* Leid. pr. Med. ſec. Vat. tert. Rott. *partis* Vat. tert. item Petav. *paucis* Jun. pr. Med. ſec. m. ſec. *partbis* vel *paucis* Reg. *tuos* Vat. tert. Oiſel. Med. ſec. Petav. tert. *tuas* Reg. *ruas* Oxon. ſec. *Primus uti* Vat. pr. m. pr. *provocat aeſtus* Florent.

rent. m. pr. Rott. Med. ſec. Vat. tert. *Sumta ne pudeat* plurimi Codd. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Vicet. *nec pudeat* Petav. tert. *rapuiſſe* Ambr. pr. Exc. Schott. *quercus* Med. quart. *Pertentet* Vat. pr. Mazar. Farn. Exc. Lucenſ. pr. *Tentet equus ſonipes* Pric. *primus* pro *fluvios* ed. Vicet. *tum* Med. ſec. Put. inc. Heinſ. *curru* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *curſu* Ambr. ſec. m. pr. Exc. Laeti & Schotti. *curſu* vel *curru* Med. pr. *Haerenter* ſedecim ſcripti, Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *Horrentes* Jun. pr. Med. ſec. Mazar. *Haerentes* vel *Horrentes* Reg. *Horgentes* Vat. tert. Rott. unde *Torpentes* conjiciebat Heinſ. *liquido* Oiſel. Vat. tert. *liquidas* Vat. pr. *tum* inc. Heinſ. *ſuccinde* Thuan. *volatu* Vat. tert. *meatu* vel *natatu* Lov.

349. *conſere*] *contere* Put. *exſiſtas* Vat. quint. *equiti* Vat. pr. Farn. *aſſiſtas. pedites tum* Jun. pr. *tunc* duo Vat. Farn. Rott. Florent. duo Med. Put. Thuan. Petav. ſec. *protinus* Pric. Med. tert. *promtius* Vat. tert. *protinus* vel *promtius* Med. ſec. *te conſpicuus* Med. tert. *cum* Oxon. ſec. *tunc* ſeptem alii. *conſpicuo* Jun. pr. *proſpicuus* inc. Heinſ. *perſpicuus* Ambr. ſec. *clarusque* Put. Pat. *feretur* Ambr. tert. Leid. ſec. *geretur* plurimi Codd. Var. LL. e marg. Parm.

353. *Voce ſubis*] Hic verſus manu recenti in margine adſcriptus erat in Petav. pr. *ſubis* tredecim Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *ſubit* Jun. pr. Ambr. ſec. Vat. tert. Rott. Oiſel. *ſubis* vel *ſubit* Lov. *faveant equidem* Var. LL. ed. Antv. *effata* pro *effecta* Jun. pr. *non me* Med. ſec. Oxon. pr. *patrique* vel *tibique* Oxon. ſec. *demiſſaque* Prie. *ſacra videbunt* Ambr. pr. m. *verbis potius* Pric. *dixeris* Med. ſec. Ambroſ. ſec. item Moret. *nec differis* Var. LL. ed. Antv. *Experiar* Oxon. pr. Leid. pr. *certe gelidas* Jun. pr. *Crete* inc. Heinſ. *nunc certe* Pric. *mittendus* pro *nunc tendis* Vat. pr. Farn. *ad Alpes* Med. quart. Moret. pr. Ald.

358. *Duc tecum comitem*] *comitem tecum* Pric. *fugiant* Jun. pr. *fine noſtro* Vat. quint. *en noſtra* Var. LL. ed. Antv. m. pr. & *hac noſtra* m. ſec. *tyranni* inc. Heinſ. *ictu* pro *arcu* Ambr. pr. ſched. Gud. *Italiamve* Oxon. pr. *furtis* Oiſel. *furtis* vel *ſpoliis* Moret. pr. *iniqui* Pric. *iniqui* vel *acerbi* Oxon. ſec. *acerbi* vel *acervi* Oxon. ſec. *acerbi* vel *acervi* Oxon. pr. Reg. *dicati* pro *clienti* Rott.

362. *Usque adeone*] in Jun. pr. ab hoc verſu reliqua deſunt ad vs. 463. *tangis* plurimi Codd. *tanget* Ambr. ſec. *tangat* conjicit Heinſ. *equitare licet* Vat. pr. Farn. *Contra annos* Tholoſ. mox *Sterneret* pro *Verteret* Oiſel. *dedignaret* Lov. *degeneravit* Ambr. ſec. dein *caſtris princeps* Ambr. pr.

371. *Sed feſtinus amor*] *feſtivus* Med. quart. *amor* Exc. Lucenſ. pr. *bonor* ed. Vicet. *bonos* Vat. pr. Farn. LL. e marg. Parm. *venit &* tredecim ſcripti, Exc. Schott. Var. LL. e marg. Parm. *veniet modo fortior* Pric. Heinſius conjicit *venit en robuſtior aetas. Neu propera* Oxon. ſec. *Nec propera* Petav. tert. Leid. pr. *nondum* Put. *nedum* Med. ſec. *Porum* Exc. Laeti. *Pyrrbum* ed. Vicet. *populum* Vat. quint. *portum* Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *iterum fleviſſe* Med. tert. *patria virtute* legit Heinſius. *relinquit* pro *relinqui* Vat. tert.

378. *Hos video motus*] *Hoc* Mazar. *fas eſt* Ambr. tert. Moret. pr. *faſſi* legit Heinſius. *permittere* Vat. pr. *Tantus eas* Lov. m. pr. *regna foveri* Leid. pr. m. pr. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *favori* vel *foveri* Reg. Oxon. pr. *molibus* pro *mollibus* Reg. *Stimula* pro *Stridula* Med. quart. *victurum* Ambr. pr. *partis* Reg. *Paſcentem* inc. Heinſ. *Naſcentes* Moret. pr. m. pr. *Paſcentes* Vat. quint. *meſſis* pro *mellis* Vat. quint. qui & *traditque* exhibet. *tradique* conjiciebat Heinſius. mox *parcus* mox *parvus* Var. LL. ed. Antv. *Vindicat* Reg. Petav. ſec. *Vendicat* duo Moret. Exc. Gevart. *nedum* Reg. *nondum* Ambr. pr. Tholoſ. Thuan. Med. tert. *regit* Reg. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *tegit* ed. Vicet. *regat* Petav. ſec. *redit* Var. LL. ed. Antv. m. pr.

385. *ſed proelia differ*] ita Vat. quart. Med. tert. m. s. Thuan. Petav. pr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *differs* Ald. *differt* octo alii. *differ* vel *differt* Reg. Moret. pr. Petav. tert. *In juvenem* Ambr. tert. Vat. quart. duo Med. Reg. Thuan. Petav. pr. Exc. Gevart. Sched. Gud. *In Venerem* vel *juvenem* Florent. Mazar. Moret. pr. Oxon. ſec. Petav. tert. *In tempus* vel *In verem* Oxon. ſec. *Te bellante* duo Vat. Rott. Oiſel. Lov. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Petav. ſec. *Me* Exc. Laeti. *ſic Nilus* Lov. *ſit Nilus* Bonon. pro *ubique* Heinſius conjicit *utrimque* vel *Iberque*, ut & verſu ſeq.

—— *& emerſo quidquid Sol ambit ab ortu.*

& adſcripſerat locum 11. in Stilich. vs. 60.

392. *Suſcipies*] *Suſcipiens* Rott. Med. ſec. Vat. tert. *Suſcipias* Leid. pr. m. pr. *Suſpicies* Var. LL. ed. Antv. *annoſa* Vat. quint. *animoſe* Leid. pr. m. ſec. *& Gallia* Med. ſec. *veſtros* Med. quart. *Hibernos* Var. LL. ed. Antv. *leniſque* pro *lactusque* Ambr. pr. Sched. Gud. *orbem* Med. ſec. *ut mollior* Vat. quint. *inſtat* Pric. Med. quart. Pat. Ald. *inſtet* decem alii. *inſtet* & emend. *inſtat* Leid. pr. *inſta* Vat. ſec. *inſta* vel *inſtet* Med. ſec. *mox imitanda* Vat. pr. Farn. *legas* Vat. ſec. duo Med. Ambr. pr. *legat* viginti alii, ut & Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *legas* vel *legat* Med. quart. *non deſinat* Pat.

400. *Latium retro te confer*] *Latum* Vat. pr. *vero* inc. Heinſ. *decet* pro *placet* Med. quart. *placet? damnas? nimius? bonum?* cum ſigno interrogationis Ambr. ſec. *mirabile* Oiſel. *damnes* Med. quart. Tholoſ. Oxon. pr. Lov. m. ſec. Var. LL. ed

ed. Antv. *damnans* Mazar. *Mutii* Med. ſec. *Mitti* Moret. ſec. *Metii* Mazar. *mitis* Reg. *Menti* Med. quart. *Methi* Put. Thuan. *nec tu* Leid. pr. *Meti* Florent. Med. ſec. duo Petav. inc. Heinſ. Bonon. Leid. ſec. *Meti* & emend. *victi* Lov. *Meti* vel *nec tu* Vat. tert. *Methi* vel *menti* Oxon. ſec. *rigor vivus* Ambr. tert. m. pr. *deſpue* Pal. Pric. Thuan. Med. tert. m. pr. *reſpice* Vat. quint. *deſpice* decem alii. *deſpice* vel *deſpue* Vat. quart. duo Oxon. *ſenſus* pro *mores* inc. Heinſ. *impenſa bonis* Pal.

405. *Vel ſolus quid f. agat*] *Ut ſolus* Med. quart. *qui fortis* Rott. *agas* Var. LL. ed. Antv. *juvenum* pro *Muci* Med. tert. *perficiat* Exc. Laeti. *proficiat* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *perfringat* undecim ſcripti, Ald & Exc. Gevart *profringat* duo Petav. inc. Heinſ. *perſtringit* Vat. pr. *perſtringat* Pal. Farn. Pat. duo Med. Ambr. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *proſtringat* Tholoſ. *perfringat* vel *proficiat* Pric. *perſtringat* vel *perfringat* Thuan. mox *Dux agat* Vat. ſec. *oſtendit* Moret. ſec. *oſtendet* quatuor alii. *oſtentat* Moret. pr. *caede* pro *ſtrage* Thuan. *Diſcitur hinc* Med. tert. *huic* Rott. *hic* Mazar. *mentis* pro *meritis* Reg. tres ſequentes verſus deſunt in Med. quart.

410. *Prorogat aeternam*] *Porrigat* Med. tert. *aeternum* Moret. ſec. *ſuperant* Reg. *ſuperant* vel *ſuperans* Oxon. pr. *hinc quantum* Leid. pr. Moret. ſec. duo Oxon. Var. LL. ed. Antv. *hic quantum* Pat. & Ald. *in quantum* octodecim alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. vid Caſtal. in Rutil. p. 53. 54. [Lib. 1. 46.] *poſcit* Vat. tert. Rott. Florent. Mazar. *poſſit* ſeptem alii. *proſit* conjicit Heinſ. *cum reges vinceret* Med. quart. Ald. *reges vicerat* Var. LL. ed. Antv. *regem* Moret. pr.

414. *Pauper Fabricius*] Hic verſus in Moret. pr. margini eſt adſcriptus. *Dictator Serranus flexit* Vat. quint. *Dictator flexit Serranus* Med. tert. Oxon. pr. Leid. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *vertit Dictator* Ambr. pr. *faces* pro *caſae* Moret. pr. m. pr. *ſilignis* Moret. ſec. *affixit* vet. Gyr. *afflixi* Bonon. *collecti* Var. LL. ed. Antv. mox, *velut ante* Oiſel. *doctor* pro *rector* Med. tert. *ſaeva* vel *ſaepe* Oxon. ſec. *cum feſſus* duo Vat. Tholoſ. *jam* vel *cum* Reg. Petav. pr. *annis* Exc. Laeti. *anno* Med. tert. *Auſtro* Med. ſec. *armis* edit. Vicet. *in annis* Thuan. *olim* pro *alni* Vat. tert. Rott. Oiſel. Ambr. pr. Med. ſec. Florent. m. pr. Sched. Gud. *harenas* Vat. tert.

423. *Et caſus arteſque*] *cauſſas* conjicit Heinſius. *artemque* Med. quart. *laeva regatur* Rott. *poſſint fluctus* duo Vat. Petav. pr. Lov. *fluctus poſſint* Vat. quart. Exc. Laeti. *poſſit* codd. tres & viginti, item Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *membrorum* pro *nimborum* Vat. tert. *ſerenis* ed. Parm. & Vicet. *Diſcolor* Vat. pr. Farn. Mazar. Ambr. pr. Lov. m. ſec. Heinſius adſcripſerat *Diſcolor*] i. e. *rubens. auratos* Ambr. tert. *inflatos* conjecerat Heinſius. *attollit* Tholoſ.

428. *Adſpice nunc, quacumque m.*] *Adſpice* vel *Auſpice* Moret. pr. *quocumque* Vat. pr. Pal. duo Med. *quodcumque* Vat. tert. Rott. *ceu circulus* Med. tert. *ſeu te gelidi* Vat. pr. Pal. Med. pr. *gemini* Med. quart. mox *Completum* Med. quart. *nam natus* Petav. tert. Tholoſ.

432. *Subnixus Stilicone*] Deeſt hic verſus in omnibus Vaticanis, quatuor Med. tribus Petav. totidem Ambr. nec non in Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Tholoſ. Pat. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. duob. Leid. inc. Heinſ. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. pro *Diſcedens* verſ. ſeq. legit Heinſius *Decedens*. mox *Pro vobis* Moret. ſec. *nil* Med. ſec. *ipſe pati* Vat. quart. & quint. Petav. pr. Moret. pr. & Tholoſ. *incerta magis*. Med. tert. *Libyesque calentis* Med. quart. *Libyes arentis* Var. LL. ed. Antv. *Audebis* Pal. Med. pr. *ſervare pedes* Med tert. *cadentem* Thuan. *Syrtibus undas* omnes Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Leid. ſec. *navita Syrtes* Petav. ſec. & pr. m. ſec. Med. tert. Var. LL. ed. Antv. *navita Syrtes* vel *Syrtibus undas* Reg. Oxon. ſec.

439. *Hunc tamen in primis*] *Nec tamen* inc. Heinſ. *Hunc igitur primum* vel *Hunc tamen in primis* Oxon. ſec. *lenire feroces* quatuor Vatt. Farn. Pric. Rott. *levitate feroces* Leid. pr. *pacare feroces* Med. pr. *regnum pacare* Med. tert. Reg. a m. pr. Oxon. pr. & Leid. pr. *Rethnum* Tholoſ. *placare* duo Vatt. Petav. pr. Moret. pr. Ambr. ſec. Leid. ſec. Exc. Gevart. *pacare* Vat. ſec. Pal. *peccare* Var. LL. ed. Antv. *Vectus aquis* Vat. tert. Rott. Med. ſec. *ſtipante corona* Med. tert. mox *amnem* vel *annum* Florent. *amnem* vel *agmen* Oxon. ſec. Med. quart. ad firmandum τὸ *amnem* Heinſius adſcripſerat locum ex Lib. 1. Conſ. Stilich. 206. ubi ſimiliter de Regibus ait,

—— *transvecti lintribus amnem.*

humili Reges Thuan. *Reges humili* novem alii.

446. *Ante ducem noſtrum*] *veſtrum* Var. LL. ed. Antv. *flavi* Pric. *fudere* pro *ſparſere* Ambr. pr. inc. Heinſ. Sched. Gud. *Sygambri* Vat. quart. Exc. Lucenſ. ſec. *pavidamque* Petav. ſec. *pavidoque* vel *tumidoque numine* inc. Heinſ. *errantes* Pric. *Franci* vel *fracti* Petav. pr. *ſuum ſupplex* Vat. pr. & quart. Farn. Petav. pr. *ſimplex* Put. Pat. *Alamania* Vat pr. Pal. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Alemannia* quatuor Vatt. Farn. Rott. Oiſel. pro *nomen* Heinſius conjicit *numen*.

450. *Baſtarnae venere truces*] *Balternae* Vat. ſec. *Baſturni* Med. tert. *Buſternae* Lov. *Baſturnae* Reg. Oxon. pr. Leid. pr. *Baſternae* tres Vat. Pal. Rott. Pric. *Baſtarnae* Vat. pr. Farn Med. quart. Bonon. Tholoſ. Moret. ſec. inc. Heinſ. duo Petav.

tav. tres Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. & ed. Parm. *movere* Med. tert. *duces* Petav. tert. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. *truces* vel *duces* Vat. ſec. *accola* Exc. Laeti. *incola* Vat. pr. Farn. *Buterus* Florent. *Bruteus* Med. quart. *Bruteuus* Vat. pr. Farn. *Brutherus*. Petav. pr. Moret. pr. Leid. ſec. *Buſterus* ed. Vicet. *Bruſterus* ed. Parm. *Brutterus* Exc. Lucenſ. pr. *Bruterus* viginti alii & Exc. Gevart. *Buſteius* vel *Burcerus* Mazar. *Hercyniae* Exc. Laet. *Erteniae* Vat. ſec. *Arceniae* Vat. tert. *latusque* pro *latisque* Tholoſ. *Cimbrus* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *Cimber* Reg. m. pr. Oxon. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *Alſen* Vat. pr. Farn. *Albi* Vat. tert. *Albin* octo alii, item Var. LL. e marg. Parm. *Cerochi* Vat. pr. Farn. *Cherubi* Pric. *Cheruntі* Rott. Florent. *Cheruchi* Pal. tres Vatt. totidem Med. Moret. pr. *Cheruci* ed. Parm. *Ceruchi* decem alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Cheiunti* Vat. tert. *Cheruſci* Exc. Laeti. *Ceruſchi* vel *Cheruchi* tres Ambr. Tholoſ.

453. *tardeque rog.*] ita Exc. Laeti. *tardeque* vel *tandemque* Reg. Leid. pr. *pacem magno pro m.* decem ſcripti. mox *ſub ancipiti* Sched. Gud. *ſed ancipiti* quatuordecim alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *ſub* vel *ſed ancipiti* Reg. Ambr. ſec. *multis ſed cladibus* Moret. pr. *caſibus* Med. quart. *caſibus* vel *cladibus* Reg.

457. *Quis victum*] *Quid* Leid. pr. *vinctum* Florent. Med. quart. *Rhetum* Exc. Laeti. *Rhetnum* Rott. *regnum* Petav. tert. *Quot longis* Vat. quint. *Hoc quoque* inc. Heinſ. *Quae* & *Haec tibi* Put. *Stiliconis* Vat. pr. *Gallis* duo Petav. *ſarcire ruinas* Rott. Mazar. *regitur velis* Petav. tert. *ventisque* Med. quart. *ſervare ſinus* Med. ſec. *ſervaturusque* vel *ſervaturasque* Reg. Oxon. pr. *ſervatasque* vel *ſervitosque* Var. LL. ed. Antv. *celeri Neptunus* Moret. pr. *facibus Neptuni* Jun. pr.

464. *Iſthmiaci*] *Iſmaici* Tholoſ. *Inſimaci* Var. LL. ed. Antv. *Securdque petit* Vat. pr. Farn. *Securus* Tholoſ. *portas* pro *portus* Var. LL. ed. Antv. *cum patre* Tholoſ. *Caſtra* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Plauſtra* vet. Gyrald. Exc. Laeti. *moritur pellita* Vat. quint. Pric. Thuan. Jun. pr. Oxon. pr. Leid. ſec. ed. Parm. *metuit* Med. quart. Moret. ſec. *metitur* tres Med. totidem Ambr. & Petav. Reg. Put. Pat. Bonon. Tholoſ. Mazar. Exc. Lucenſ. ſec. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *metitur* vel *moritur* Vat. quart. Oiſel. *mentitur pelta* vel *metuit pellita* Var. LL. ed. Antv. *metitur* vel *moritur* vel *metuit* Lov. *polluta* pro *pellita* Ambr. ſec. *Pars morbo* Var. LL. ed. Antv. *enſe periit* Petav. tert. *cadit* Pal. Med. pr. *num luſtra* Vat. ſec. *caſtra* Vat. tert. Rott. Florent. m. pr. mox *exhauſta rogis* Tholoſ. Ambr. ſec. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *exuta* duodecim alii & ed. Vicet. *rogi* Exc. Lucenſ. pr. *jugis* vel *rogis* Vat. ſec. Med. pr. *nudataque* Exc. Lucenſ. pr. *exutaque* ed. Vicet. *laetatur* Farn. Med. quart.

471. *Exc. ceneres Ephyre*] *Ephyre cineres* Lov. *Niphere* Jun. pr. *Athlas* pro *Arcas* Ambr. pr. *conculcet* Put. Pat. Bonon. Ambr. pr. ambo Moret. *Celſaque* Thuan. Bonon. *penſatis* vel *pulſatis* Oxon. ſec. *pennis* pro *poenis* Jun. pr. *Gens quae* Rott. *Athas* pro *Athos* Var. LL. ed. Antv. *incluſaque* Med. quart. *aut grataque* Jun. pr. *terre* pro *Thrace* Vat. pr. *transfiret aquas* Tholoſ. *transnaret* Jun. pr. *lugentque* Ambr. pr. *lucetque* Put. *licetque* Tholoſ. *jam rara* vel *gens rara* Oiſel. *turbis* Petav. ſec. *ſpatium turbae* Vat. pr. *ſufficit* Moret. pr. *contulit* Vat. quart. Petav. pr. Moret. ſec. *invenit* vel *contulit* Med.

479. *Uno colle latens*] *jacens* Vat. pr. Farn. *incluſaque colle* Jun. pr. *Erectas* pro *Ereptas* Vat. tert. Rott. *Continuas* Pat. *Contiguas* decem alii. *Irriguas* Moret. pr. *alto* Rott. *Stilichon* Exc. Laeti. *Stilico* Vat. pr. & quint. *deduxerat* Vat. quart. Petav. pr. *deflexerat* vel *deduxerat* Oxon. ſec. *arcu* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *actu* Med. tert. Reg. Thuan. Petav. pr. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Lov. vet. Gyr. Oxon. pr. Leid. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. Exc. Gevart. & Var. LL. ed. Antv. Heinſius conjiciebat *aſtu*, cui τὸ *arcu* minus probabatur, quia *arcus* tantum locum habet in Aquaeductibus laqueatis vel fornicatis, de quibus hic non agitur: & hoc probatum ibat loco Stat. Lib. I. Sylv. [V. 28.]

—— praecelſis quarum vaga molibus unda
Creſcit, & innumero pendens transmittitur arcu.

quo alluſit Rutil. Lib. I. Itin. [97.] ubi agit de Roma,

Quid loquor aërio pendentes fornice rivos,
Qua vix imbriferas tolleret Iris aquas.

hactenus Heinſius. mox *per invia* Florent. m. pr. *averſo* Med. tert. Reg. m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *adverſo* triginta duo alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet. Sched. Gud. *transire* pro *migrare* Ambr. pr. Exc. Schotti.

484. *quum barbarus*] *cum barbarus* Mazar. *Sacramenta petunt* Pric. Hic vero verſus deeſt Bonon. *projecta pelle* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *tibique* Put. Pat. Ambr. ſec. Petav. tert. Exc. Cod. Rhem. *projecta fraude* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Jun. pr. duo Oxon. totidem Leid. *tibique* vel *fraude* Florent. Mazar. *projectaque alba* Var. LL. ed. Antv. mox *fortes in arma* Med. tert. *animisque paratis* idem Med. tert. *animisque probatos* Pat. m. ſec. Heinſius conjicit *armisque paratos*, & adſcripſerat locum Ovid. [III. Faſt. 215.]

——— acies ferro Martique paratas.

in pace regis Oxon. pr. *crebris non* Pal. Med. pr. Moret. ſec. *ſuadentibus* pro *ſuccedentibus* Farn. *ur-*

urgues. cum τελείᾳ στιγμῇ Put. Reg. duo Petav. Moret. pr.

491. *Judicibus notis regimur*] *Indicibus* Pal. *regimur notis* Vat. pr. Farn. Reg. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *gerimur* Jun. pr. *votis* Oxon. ſec. Petav. tert. *fruimur regimurque* Lov. Moret. pr. Petav. ſec. Ambr. tert. Oxon. & Leid. ſec. Exc. Gevart. *ſeu* vel *ceu* Oxon. ſec. *cum bellatore* Mazar. pro *Ceu placido* Heinſius legit *Cum placido. miſerante Numa* Vat. quint. *numerante* Bonon. *veniet* pro *imminet* Var. LL. ed. Antv.

494. *non crimina vulgo*] *nec crimina* Lov. *funera* Var. LL. ed. Antv. *crimina vulgi* Vat. ſec. *vulgi* vel *vulgo* Med. pr. *traditur* pro *truditur* Moret. ſec. Hic verſus totus ad marginem ſcriptus erat in Var. LL. ed. Antv. *contigui* Med. tert m. pr. ad vocem vero *augmenta* notaverat Heinſius ſequentia. [„ *Augmenum* tribuꞏum vo„ cabant & *incrementum* poſterioris aevi ſcripto„ res. vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 16 *tributorum* „ *auctionem* dixit Tacitus in vita Agricolae apud „ Caſaub. in Hiſt Aug. p. 215."] *cum felices* Var. LL. ed. Antv. *refixa* Vat. ſec. Pal. Med. ſec. Ambr. pr. Jun. pr. Lov. m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *refixa* vel *refixas* Florent. Med. pr. *avidis emtor* quatuor Vat. Farn. Pric. Rott. Petav. pr. Lov. m. pr. Tholoſ. ambo Moret. Oxon. ſec. Leid. ſec. Ambr. tert. Var. LL. e marg Parm. Ald. & Exc. Gevart. *avidas* ſeptem alii. *avidus* Med. quart. *avidas* vel *avidis* Florent. Med. pr. Mazar. *non emtor* Moret. pr. *avidâ ſector* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. Heinſius ad vocem *ſector* notaverat locum Cicer. Philipp. II. p. 186. ed. Faërn. *Non tua* Med. quart. Tholoſ. Notandum vero, verſum 499 & 500. inverſo ordine poſitos eſſe in Var. LL. ed. Antv.

500. *Munificus largi*] ſic Petav. pr. m. ſec. Oxon. pr. *largis* Med. tert. Thuan. Var. LL. ed. Antv. *laudis* omnes Vatt Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Jun. pr. Oxon ſec. duo Leid. *largi* vel *laudis* Reg. *lauti* conjecerat Heinſius. *non es* Vat. quint. *non &* viginti ſex alii, Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. mox *non pectore* Ambr. tert. dein *quae fixa* Reg. Jun. pr. *ſententia* vel *reverentia* Oxon. ſec. *Firmavit* Jun. pr.

507. *Acceduntque novae*] *Accenduntque* Vat. quint. *Salonem* Vat. tert Oiſel. Med. tert. Mazar. Moret. pr. *Reſpexit* Pric. [Hic autem verſus deeſt Vatt. omnibus, quatuor Med. tribus Petav. & Ambr. nec non Pal. Farn. Rott. Oiſel. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Pat. Bonon. Tholoſ. Lov. Jun. pr. duobus Leid. & Oxon. ambobus Moret. Exc. Lucenſ. pr. item Ald. ed. Parm. & Vicet. & Var. LL. ed. Antv.] *cauſſa gravis* tres Vatt. Pal. Med. pr. & quart. Exc. Laetl. *brevis* viginti duo alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *gravis* vel *brevis* Reg. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. Heinſius hic ſequentia notaverat. *brevis cauſſa*] *compendii cauſſam* dixit Capitolin. p. 27. l. 34. p. 32. lin. 30. *praetorem reprehendit, qui cito reorum cauſſas audierat.* ſic *horti breviſſimi* pro parvis. Spartian. In Sever. p. 65. l. 28. p. 127. l. 20. p. 187. l. 16. vid. Caſaub. p. 168. *d.* qui errat, dum putat, ſic recentiores tantum loqui. Ovid. in Faſt. *rus breve* dixit. Haec Heinſius. mox *Negligitur* Reg. Oxon. pr. Leid. pr. m. pr. & cum notâ interrogandi Livin. Exc. Schott. *Non legitur* Vat. tert. Pal. Pric. Oiſel. Florent. duo Med. Mazar. Tholoſ. Jun. pr. Leid. pr. m. ſec. *Nunclegitur* Rott. *Nec legitur* quatuor Vatt. duo Med. *quis* Exc. Lucenſ. pr. *qui* Med. tert. Petav. tert. duo Moret. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Vicet. *legibus* pro *litibus* Vat. ſec. m. pr. Mazar. *Certior* pro *Juſtior* Med. quart. Moret. pr. *emerſum* Vat. pr. m. pr. *deducere* Jun. pr.

515. *Quae p. quantasque*] *Quod pietas* Vat. pr. *quantusque* Ambr. ſec. *quantusve* duo Vatt. Pal. Med. ſec. & quart. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Moret. ſec. Ambr. tert. Lov. *rigor* Vat. pr. Reg. Thuan. Petav. ſec. Moret. ſec. *vigor* duodecim alii, Exc. Gevart. *rigor* vel *vigor* Ambr. pr. Leid. pr. *mutari* pro *mirari* Pal. Med. pr. mox *quam docta* Reg. Thuan. duo Petav. Oxon. pr. Leid. pr. Moret. ſec. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec *quae docta* novem alii. *timet* pro *latet* Jun. pr.

518. *Quantus in o. pater!*] ſic Petav. tert. *pater?* cum ſigno interrogationis ed. Vicet. *radias* Vat. quint. *radiat!* cum ſigno exclamationis Lov. duo Moret. Ald. Exc. Gevart. *parva voluptas* Vat. tert. Rott. Oiſel. Med. ſec. m. pr. *voluntas* Petav. tert. *parva* vel *torva* Florent. *grata decoris* Put. Pat. *implens* Med. tert. *conus avita* Leid. pr. *acuta* Med. ſec. *avitas* Put. Petav. ſec. *vibranda tibi.* cum τελείᾳ στιγμῇ Lov. Moret. pr. Ald. Exc. Gevart. *vibranda tibi*, Exc. Laet. & Lucenſ. pr. *vibrata* Vat. pr. Pal. Farn. Pric. Med pr. Mazar. Exc. Schotti & ed. Vicet. *moraris* Pat. & Ald. *moratus* Vat. ſec. Pal. Med. tert. inc. Heinſ. Moret. pr. Leid. ſec. duo Petav. Bonon. Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *moratur* vel *moratus* Florent. & Exc. Lucenſ. pr. mox *rutilis criſtis* Tholoſ. *Thraicia* Pric.

527. *vel quum Gortynia*] *vel quae* Bonon. *& quum* Med. tert. *cum tu* Moret. ſec *Cortynia* omnes Vatt. Pal. Put. Thuan. Mazar. Petav. pr. Moret. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Gortbinia* vel *Corintbia* Lov. *tendis* Lov. duo Moret. totidem Oxon. & Leid. Jun. pr. Ald. *Sanguinis* pro *Vulneris* Med. quart. *juſſum* tres Vat. *viſum* viginti ſeptem alii, Exc. Schott. Gevart. item Sched. Gud. *viſu* Mazar. *inviſum* Jun. pr. *viſam* Var. LL. ed. Antv. mox *Sidon* duo Vat. Med. quart.

Citon Oxon. ſec. *Cython* Mazar. *dirigit* Vat. pr. *ſit quae fiducia* Pat.

532. *Sic Amphioniae pulcher*] *ſatus Amphione* Farn. *Ephyreae* Moret. pr. *pulchrum ſudare* Var. LL. ed. Antv. *Dictaeaque* Vat. quart. & quint. Farn. Reg. Petav. pr. Moret. pr. Oxon. pr. & Leid. m. ſec. Med. tert. *Dircaeaque* vel *Dictaeaque* Moret. ſec. *Dircaeaque* vel *directaque* Oxon. ſec. *regna* pro *tela* Rott. *feros* Vat. pr. Med. ſec. Var. LL. ed. Antv. *fuga* pro *feris* Tholoſ. *Gigantes* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Gigantas* Bonon. Petav. ſec. *Ut pacem* Vat. tert. Rott. *creatus* pro *cruentus* Put. *Armeno* pro *Alcmenae* Jun. pr.

537. *Python*] *Phiton* duo Moret. *Implevit* Vat. tert. Rott. Med. ſec. Mazar. Petav. tert. Exc. Cod. Rhem. *Explicuit* Petav. pr. m. ſec. *Implicuit* vel *Implevit* Vat. quart. Florent. *factis* pro *fractis* Var. LL. ed. Antv. pro *moritura* Heinſius legit *moribunda*. mox *Cum vectaris* Put. *Martia* vel *mollia* Reg. *mollis ſinuare* Vat. tert. Rott. Oiſel. *comptum* Moret. pr. *cunctum* Tholoſ. *cu tu* Jun. pr. *contum* vel *contra* Petav. pr. *Aptior* Put. Pat. *Acrior* vel *Aptior* Lov. *Acrior* vel *Doctior* Petav. pr. *ſubito* Med. ſec. *iterum* pro *melior* Put. Pat. *finxiſſe* Pric. Oiſel. Med. ſec. Mazar. *fixiſſe* Ambr. pr. Sched. Gud.

542. *exercita campo*] *campos* Vat. quint. *poterint aequare* conjicit Heinſ. *biformes* Vat. pr. Farn. *feruntur* pro *ſequuntur* Petav. ſec. *ſequentur* inc. Heinſ. Put. *tument poſt bella* Pric. inc. Heinſ. *timent* Vat. tert. Rott. Med. quart. Jun. pr. Put. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *tuus* Pal. Pat. duo Med. *tuus primus* Jun. pr. *ſonipes primum* Pat. *baeſit* vel *arſit* Mazar. ad illa vero, *Igneſcunt patulae nares*, Heinſius adſcripſerat not. Ouzel. ad Minuc. pag. 42. *non ſentit habenas* Sched. Gud. *Turpantur* Ald. mox *Spumat* Jun. pr. Leid. ſec. Exc. Gevart *exudant* Lov. *exudat* Oiſel. *Exſudant* Med. duo, Ambr. pr. Exc. Schott. *exundant* Florent. Med. pr. & quart. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Pat. Ambr. tert Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Vicet.

551. *decent confuſaque motu*] *decent* duo Vatt. Var. LL. ed. Antv. *concuſſaque* Oxon. ſec. Med. tert. *vultu* Med. quart. *mundo* Jun. pr. *radianti murice* Mazar. *moderato* Ambr. tert. *Conbibit* Put. *Cum bibit* Var. LL. ed. Antv. *invecto* vel *ingeſto* Moret. ſec. *domini legerentur* Moret. ſec. *Orion* Vat. duo Farn. Tholoſ. Ambr. pr. Leid ſec. Exc. Gevart. mox *contento Caſtore* inc. Heinſ. *clarum Achillem* Pric. *fulvum* Exc. Lucenſ. ſec. *flavum* vel *rigidum* Oxon. ſec. *famulans* Reg. pro *paſſus* Heinſius *faſſus* conjicit. dein *barenas* pro *babenas* Jun. pr.

561. *Aethon*] *Athon* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. Med. tert. inc. Heinſ. Put. Thuan. Jun. pr. Leid. pr. duo Moret. & Ambr. tres Petav. Exc. Lucenſ. ſec. *Athos* Med. ſec. *Aton* Oxon. pr. m. pr. *Ethon* vel *Athon* Reg. *Athon* vel *Alchon* Lov. *equidem* pro *equitem* Vat. tert. Florent. *auſtris* pro *aſtris* Reg. Oxon. pr. *mallet* duo Ambr. *Tunc quoque* duo Vat. Farn. Moret. pr. *Nunc* vel *Tunc* Vat. quart. *miracula formae* Moret. ſec. Oxon. ſec. *quanti ponti* Vat. pr. Farn. *pompae* vel *formae* Reg. Oxon. pr. mox *ſolito ſpectantior ires* Exc. Cod. Rhem. *iret* Petav. ſec. *varias alte* Moret. pr.

570. *geſtaret onus*] *geſtârat* Reg. *numina nimphis* Rott. Var. LL. ed Antv. *Nymphis* ed. Vicet. *In vulgus geſtare* Med. tert. Ambr. pr. Sched. Gud. *ſolent* Mazar. mox *pluribus* Put. Bonon. Petav. tert. *infra* Oiſel. *intra* Pric. *Liniger* Vat. ſec. Pal. Med. pr. & quart. Put. Thuan. Mazar. Ambr. pr. duo Petav. Exc. Laeti. *Laniger* viginti alii, Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *& poſita* Lov. inc. Heinſ. Oxon. ſec. Leid. ſec. duo Med. ambo Moret. Exc. Gevart. & ed. Vicet. *& poſito* Tholoſ. Ambr. tert. *impoſita voce* Pric. Ambr. pr. *impoſita ſuſpirans veſte* tres Vatt. Exc. Laeti. *Laniger & poſita ſuſpirans veſte* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *ſuſpirat* Pric. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Mazar. Reg. m. pr. duo Petav. Bonon. Pat. Jun. pr. Oxon. pr. duo Ambr. duo Leid. Exc. Gevart. *ſuſpirat voce* Sched. Gud. *ſuſpirans* Ambr. tert. *ſuſpirant* Var. LL. ed. Antv. *impoſito vecte* Med. tert. Thuan. Reg. m. pr. Oxon. pr. Leid. pr. m. pr. Bonon. Petav. ſec. *vecte* etiam emendaverat Gronov. ad Exc. Schott. „ Heinſius „ adſcripſerat. *impoſito vecte*] quaerendum qui „ ſint μελανηφόροι in veteri inſcriptione nondum „ edita. ſic *dendrophori*, *ciſtophori*, *thyrſophori*.

574. *Teſtatus ſudore Deum*] ſic Med. tert. Thuan. Mazar. Oxon. pr. Leid. pr. *Teſtatur* Vatt. omnes Pal. Oiſel. Exc. Laeti. *ſtridore* Med. quart. „ Heinſius hic notaverat, non opus eſſe legi „ *Deam*. vid. Fabri Semeſtria. nam intelligendum „ eſſe de Anubi. vid. Spartian. p. 76. l. 28. & ad „ illum locum Salmas. p. 151. vid. Caſaub. p. 23. „ 96. 97. 134. Lamprid. in Commodo p. 49. l. „ 23. *ſacra Iſidis coluit, ut et caput raderet &* „ *Anubin portaret*. Spartian. Caracall. p. 89. *cum* „ *Antoninus Commodus ita ea* (*ſacra Iſidis*) *celebra-* „ *verit, ut & Anubin portaret & pauſas ederet*. Salmas. p. 166. hactenus Heinſius. *Niliaca* Med. quart. *ſiſtris* Farn. *ripis* ed. Vicet. *Sirtis* Vat. tert. Rott. *Ripa ſonat* vel *Turba* Oxon. ſec. *fractoſque* Jun. pr. *Pharioſque* viginti duo alii, Exc. Gevart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & Sched. Gud. *Submiſſiſque* Moret. pr. *adjungit* Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *tuaque omnia ſacra* Vat. pr. Farn. *frequentat* tres Vat. Pal. Rott. Oiſel. *frequentant* novem alii. *Tigridis* Vat. quint. *Tybridis* vel *Tigridis* Florent. Moret. pr.

579. *in orbe*] *ubique* Moret. pr. *actor honoris* Pal. Oiſel. Med. pr. inc. Heinſ. Bonon. Ambr. pr. duo Petav. ed. Vicet. mox *juvenis* pro *juvenum* Put. *Veſtimenta* vel *Velamenta* Oxon. ſec. *ſigna* pro *fila* inc. Heinſ. *ſmaragdo* Pric. m. pr. *ſmaragdus* Vat. ſec. m. ſec Farn. *Buſta* Leid. pr. m. pr. *Ducta* vel *Structa* Oiſel. *Ducta* vel *Mixta* Oxon. ſec. *nitent* Pric. *fulgor hibernus* Var. LL. ed. Antv. *Hyacinthus* Vat. quint. *hyacinthia* conjicit Heinſius.

589. *gratia*] *Graecia* Put. *picturarumque* Farn. *metallus* Oxon. pr. *multoque* Petav. tert. *hortatur* Vat. pr. *ortatur* Farn. *oneratur* Oiſel. *honeratur* Mazar. *ornatur* Pal. Pric. Tholoſ. Ambr. pr. Moret. pr. *variantur* Med. tert. *remorantur* Exc. Lucenſ. pr. *cultus* Med. quart. Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *vultus* novem alii. *vultus* vel *cultus* Oxon. pr. *Nereïda* Put. *varias figuras* conjicit Heinſius. mox *potuit tantum* Oxon. ſec. *Ingenioſa* vel *Ambitioſa* Reg. *manus* Put. Pat. *manus* vel *colus* Moret. pr. *artem* Vat. pr.

595. *Traxerunt ſ. gemmarum*] *Texerunt* Vat. quint. Pric. Ambr. pr. Moret. pr. *Texerunt* vel *Traxerunt* Lov. Heinſius conjiciebat *Texuerunt*, ut & *gemmantia*. *flamina* Med. ſec. Lov. Pat. Ambr. tert. *flamine* Rott. *ſtamina* vel *flamina* Pric. Heinſius conjiciebat *flumina*. *tedae* Pric. *Invida* Pric. *ſcrutatur* Leid. ſec. *regna profundi* Ambr. pr. *inviſae* pro *invaſit* Jun. pr. *digitum* pro *gremium* inc. Heinſ. mox *Gramina* Vat. quint. inc. Heinſ. Florent. Jun. pr. *fragantes* Pric. *flagrantes* vel *flaventes* Med. quart.

599. *Quis junxit lapides*] *vinxit* Exc. Gevart. *aut quis miscuit* Jun. pr. *ſubtegmina* Vat. ſec. ambo Moret. Var. LL. ed. Antv. *pondera* Vat. pr. *pontus* Reg. Oxon. pr. *nudus* Jun. pr. *Maeonidas* Vat. tert. Rott. Oiſel. Petav. tert. *cinctu* Thuan. Mazar. ed. Parm. *cum tu* Med. ſec. m. pr. *cultu* duo Vatt. Farn. Put. Pat. inc. Heinſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *vultu* viginti quatuor alii, Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *vultu* vel *cinctu* Vat. *vultu* vel *cultu* Vat. quart. Med. pr. Petav. tert. Exc.-Schotti. *graderere* vel *veberere* Vat. quint. *transferret* Pric. Florent. Reg. Thuan. vet. Gyr. Jun. pr. Leid. pr. Med. vet. Exc. Lucenſ. ſec. *proferret* novem alii. *praeferret* ed. Parm. *tuſcos* pro *thyrſos* Vat. pr. *Niſa* Lov. *choors* Lov. *choros* vel *choors* Vat. tert. *cohors* vel *choros* Moret. pr. *dubitarent* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. *dubitaſſent* viginti alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Parm. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *Cum furerent* Put. Petav. ſec. *Quoi* Med. tert. *blandos* Petav. ſec.

606. *Talis Erythraeis*] *Erythaeis* Put. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. *Eriteis* Oxon. pr. Leid. ſec. *Eritheis* Vat. tert. *cum vitreis* Vat. pr. Farn. *Erictaeis* Ambr. ſec. Tholoſ. Leid. pr. *Eryꝺeis* Var. LL. ed. Antv. *Ericheis* Vat. ſec. Moret. pr. *Erithreis* Moret. ſec. *intextis* Pal. Med. pr. *Caſpida* Lov. *flexit* Tholoſ. *nectit* vel *flectit* Oxon. ſec. *ahenis* pro *eburnis* Vat. quint. *Colla Jubis* Moret. pr. *tigris* Ambr. ſec. mox *haſtili* pro *hoſtili* Med. tert.

611. *Auſpice*] ſic Tholoſ. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. ſec. atque ita in Exc. Schotti emendaverat Gronovius. *Aſpice* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *clangore* Med. quart. *Te faſces* Exc. Cod. Rhem. *ludos* Pat. *ludit* Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſerat locum Amm. Marcell. Lib. XXII. pag. 226. & Claud. in Eutrop. I. 310. *ludit* vel *dedit* Vat. quint. *Omnia* tres Vatt. Oiſel. *Omina* tredecim ſcripti, Exc. Lucenſ. ſec. Ald. ed. Parm. Exc. Schott. & Gevart. item Sched. Gud. *Judice* pro *Vindice* Vat. ſec. Med. tert. *pollice* Ambr. pr. m. pr. *ſervusque* Pric. *famulumque* Ambr. tert. *lapſatus* Lov. Exc. Gevart. *laxatur* duo Vatt. Farn. Rott. Med. quart. *laſſatus* Reg. m. ſec. Bonon. Moret. ſec. Oxon. ſec. duo Petav. duo Ambr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *harili* Var. LL. ed. Antv. mox *reſedit* Vat. pr. *recedit.* cum τελείᾳ στιγμῇ Put. Thuan. duo Petav. ambo Moreti. *In civem.* hic interpungitur in quatuor Vatt. *tribuere* pro *rubuere* Ambr. tert. *permiſſi* Rott. Med. quart. Reg. Put. Thuan. Bonon. Pat. Moret. ſec. inc. Heinſ. duo Petav. totidem Oxon. & Leid. tres Ambr. Ald. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. item Var. LL. e marg. Parm. *promiſſi* novem alii. *promiſſi* vel *permiſſi* Petav. pr. *Verbera. permiſſi* Lov.

619. *Proſpera R. ſp. tempora*] *Aſpera* Put. Jun. pr. inc. Heinſ. *ſecula* Ambr. pr. *promiſſa futuris* Put. Ambr. pr. *caſibus* pro *curſibus* Var. LL. ed. Antv. *quotiesque recurſibus* Med. ſec. m. pr. pr. Moret. pr. m. pr. *Profecit* Vat. quint. *Defecit* inc. Heinſ. *ſucceſſit laurea* Pric. *conceſſit* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *gloria* inc. Heinſ. mox *tranſire* Vat. ſec. Med. pr. Pal. *transnare* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ *tranare* Reg. Petav. pr. Ambr. ſec. *Gothunni* Exc. Laeti. *Grithongi* Bonon. Petav. ſec. *Grithungi* Thuan. *Grotonni* Vat. duo, Pal. Farn. Put. *Grotongi* Vat. quart. & quint. Petav. pr. *Grotunni* Pric. Med. pr. Pat. Moret. pr. ed. Parm. *Grothunni* Florent. *Grothungi* Vat. tert. Rott. *Grotungi* Exc. Gevart. *Grotungui* Reg. *Grutonni* Oxon. ſec. *Grutongi* duo Med. Lov. Leid. ſec. Petav. tert. *Gruthongi* Tholoſ. duo Ambr. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Gruthungi* Oiſel. Vet. Gyr. Leid pr. *Gruthunni* Med. ſec. Mazar. Ald. *Grutungui* Exc. Lucenſ. pr. *Grutungi* Oxon. pr. Sched. Gud. Exc. Cod. Rhemenſ. *Grutunni* Jun. pr. Ambr. ſec. *Grutunni* vel *Gruthongi* Var. LL. e marg. Parm. *manus* pro *nemus* Vat. quint. *naves* Vat. pr. m. pr. Farn. *rates* idem m. ſ. *tum mille* Vat. quint. *cum mille* Ambr. pr. Sched. Gud. *tibi mille* Vat. pr. Farn. Oiſel. Mazar. *ter mille* viginti octo alii, Exc. Lucenſ. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *penae* pro *plenae* Jun. pr. Petav. ſec.

navalibus Pal. Med. pr. *immanibus* vel *navalibus* Vat. ſct. *alvi* Vat. pr.

626. *Odotbaeus*] *Otbodeus* Petav. ſec. Moret. ſec. *Edotbeus* Pric. Pal. Vat. quart. Med. pr. Moret. pr. ſequente hac gloſſa: *In anno primo Conſulatus bujus victus eſt a patre ſuo Edotbeus Rex Grotunnorum & exercitus ejus ſubmerſus.* *Etbotbeus* Mazar. *Edocbeus* Petav. pr. *Otbodovus* Lov. *turbae* pro *claſſis* Vat. ſec. *fraudis* vel *claſſis* Oxon. ſec. *aeſtas* Med. tert. *contudit* quatuor Vatt. Pal. Farn. Florent. tres Med. Put. Mazar. Tholoſ. Ambr. ſec. Moret. ſec. Lov. Exc. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet. item Var. LL. e marg. Parm. *condidit* Med. quart. *contulit* quatuordecim alii, Exc. Gevart. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *contudit* vel *contulit* Petav. pr. *Subtractae* Jun. pr. *ſedere* Med. quart. *cecidere* duo Vatt. Pal. Pric. Oiſel. tres Med. Florent. m. pr. Put. m. ſec. Mazar. Moret. pr. Jun. pr. & Leid. Exc. Cod. Rhem. *ſedere* vel *cecidere* Vat. quart. *Longius* Vat. quart. *Largius* vel *Longius* Petav. pr. *Aretbeos* Rott.

630. *premitur Peuce*] *Peuce premitur* Vat. quint. *recurſus* Jun. pr. *Otbodaei* Moret. ſec. *Edotbei* Vat. quart. Pal. Pric. Moret. pr. *Edocbei* Petav. pr. *Odetbei* Med. ſec. *Otbotbeti* Mazar. mox, *Conſpicis* Put. Bonon. Pat. Petav. ſec. Moret. ſec. *debuit* Petav. tert. Lov. m. ſec. *quod debeat* Farn. *deliberat* Vat. pr. *Facta* pro *Fata* Med. quart. *Gotbunnorum* Exc. Laeti. *Grotonnorum* Vat. pr. Farn. *Grotongorum* duo Vat. Petav. pr. *Grotbontorum* Lov. *Grotbungorum* Florent. *Gretbumpnorum* Reg. *Grotbundorum* Mazar. *Grotbunnorum* Vat. tert. Rott. *Grotunnorum* Vat. ſec. Pal. pr. Med. pr. Put. Moret. pr. *Grutbunnorum* Med. ſec. Ald. *Grutbungorum* Thuan. Oxon. pr. Leid. pr. Med. quart. Exc. Lucenſ. ſec. *Grutungorum* Exc. Cod. Rhem. Sched. Gud. *Grutunnorum* Jun. pr. Ambr. ſec. Pat. inc. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *Grutonnorum* Moret. ſec. *Grutongorum* duo Ambr. Med. quart. Petav. tert. Exc. Gevart. *Grutbongorum* Oiſel. Tholoſ. Petav. ſec. Leid. ſec. Var. LL. ed. Antv. dein *ſanguineos exegit conſule* Med. ſec. *montes*, omiſſis illis, *fluctus*. *Alpinos genitor rupit, te Conſule*, habent quatuor Medd. tres Petav. totidem Ambr. duo Oxon. & Leid. Florent. Thuan. Mazar. Bonon. Tholoſ. Pat. Jun. pr. Lov. ambo Moret. Reg. Put. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet.

637. *auctor*] *actor* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. duo Med. Petav. ſec. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Non erit* ed. Vicet. *erit* duodecim ſcripti. *eris* vel *erit* Florent. *tuus* Vat. quart. Oiſel. Var. LL. ed. Antv. *erit ille tuis* Mazar. Exc. Cod. Rhem. *tuus* vel *tuis* Reg. Oxon. pr. mox *aſſidue* ed. Vicet. *aſſiduus* viginti duo Codd. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. item Ald. Heinſius reſcribit *aſſiduum*. ut II. Conſ. Stilich. vs. 212. *Adſis perpetuum Latio.* *matrisque* vel *Mariique* Oxon. ſec. *relinques* inc. Heinſ. *relinquens* Oiſel. Leid. pr. *munii* tres Vatt. Pric. Rott. Oiſel. *mundo* Vat. pr. & ſec. Pal. Med. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *creſcere* pro *ſerpere* Jun. pr. qui & *coeperat*.

643. *Quum tibi prodiderit*] *tua* Med. ſec. Moret. pr. *pertulerit* Leid. pr. *protulerit* Med. quart. Thuan. Oxon. pr. Exe. Lucenſ. pr. *prodiderit* Florent. duo Med. *fetas* Pat. *vox* Jun. pr. *pernuba* Put. *improba* Pric. *devota* viginti ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. *viro* Vat. tert. *munere fulgens* Jun. pr. *Quidnam* Tholoſ. *ejus* pro *arvis* Med. tert. *tanto* Farn. *dotanda* Ambr. tert. *dotata* Vat. pr. Farn. Leid. ſec. Exc. Gevart. *donanda* octodecim alii, Exc. Lucenſ. ſec. *donanda* vel *dotanda* Ambr. pr.

649. *Omibi ſi liceat*] *O modo* Rott. *modo* vel *mibi* Vat. tert. *impendere carmen* legit Heinſius, qui ſequentia adſcripſerat. *impendere carmen*] ſic *impendere operam alicui rei.* Similiter apud Spartian. peccatum. vid. Salmas. p. 12. noſter alibi [Conſ. Mall. 66]

Aut curam impendit populis aut otia Muſis.

ut in vet. Cod. Gallico legitur. & [Bell. Gild. vs. 89] e MSS.

—— *impenſaque ſecula bello.*

Capitolin. in Antonin. *tantumque operis ac laboris ſtudiis impendit, ut corpus afficeret.* Valer. Flacc. L. IV. [581.]

Ne vanas impende preces.

hactenus Heinſius. *Jam te dicere* Ambr. tert. *patrem.* cum τελείᾳ στιγμῇ, & gloſſa, *i. e. ſi liceat.* Exc. Gevart.

651. *Tempus erit,*] Hic τελείαν στιγμὴν habent Reg. & Put. *ſpoliis captae* Mazar. *Babylonos* Pric. Rott. Oiſel. Florent. Thuan. Pat. Bonon. Lov. m. ſec. duo Leid. m. pr. totidem Petav. Exc. Gev. [Martial. p. 108. ex vet. Cod. Put.] *Babylonis* omnes Vatt. Pal. Farn. *Babylonos* vel *Babylonis* Oxon. pr. *ſignaveris* Petav. tert. mox *ſudabis* Pal. *ſignabit* Put. Pat. *ſudabit* vel *ſignabit* Reg. *Lyaeus* tres Vat. Farn. Rott. Jun. pr. incert. Heinſ. Ald. & ed. Vicet. *Liceus* Vat. ſec. m. ſec. *Lynebus* Florent. quatuor Med. Bonon. Tholoſ. Ambr. ſec. *Liebus* Oiſel. Pal. Pric. Thuan. Mazar. Moret. pr. Petav. ſec. duo Oxon. totidem Leidd. Var. LL. ed. Antv. *Libaeus* Petav. pr. Moret. ſec. *Libeus* Vat. quart. & quint. *Licebus* Lov. *Liaebus* vel *Libaeus* Reg. *Suevus* vet. Gyr. Ambr. tert. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. in quo praefixo + ſigno notabatur, veterem lectionem ibi eraſam aut interpolatam eſſe. *Ultra* vel *Ultima* Lov. *borrebant* Oxon. ſec. *Bructea* pro *Bactra* Moret. pr.

AD

AD EPITHALAMIUM IN NUPTIAS HONORII AUG. ET MARIAE.

In Vaticano quarto & Petaviano primo inſcribitur *Cl. Claudiani Liber de Nuptiis Honorii & Mariae.* in Petav. tert. Moret. ſec. & Var. LL. e marg. Parm. *Epithalamium de Nuptiis Honorii & Mariae.* in Ex. Lucenſ. ſec. erat *Incipit Epithalamium de Nuptiis Honorii Aug. Praef.* Vat. pr. exhibet, *Proëmium in Nuptias Honorii & Mariae.* & dein poſt praefationem *Incipit Epithalamium metro Heroico.* in Petav. pr. Praefatio manu recenti adſcripta erat.

Ad Praefationem.

1. *Surgeret*] *Surgerat* Med. tert. *cum ducto* Oxon. pr. *Non caperet* Med. tert. *terra dies* Oiſel. *Deorum* Thuan. Med. pr. Ambr. ſec. m. pr. Exc. Pat. rec. *ſuorum* Exc. Laeti. *ſororum* vel *Deorum* Reg. Vat. ſec. Urſini Cod. *thalamis* Lov. m. pr. *diem* Thuan. *dapes* Pal. *dapes* vel *dies* Med. pr. *diem* vel *dapes* Vat. quint. *diem* vel *dies* Moret. ſec. mox *pabula* pro *pocula* Med. ſec. *Chiro* Pric. *reflexus equi* Tholoſ. pro *obliqua* Heinſius *obliqui* legit. *Penusque* pro *Peneus* Var. LL. ed. Antv. *mutarat* Lov. m. pr. *miſceret* Vat. tert. Med. pr. Pal. Thuan. *mutaret* vel *misceret* Florent. Put. *nectaris amnes* Pat. *nectaris amnes* vel *nectare fontes* Put. *Oeteis* vel *Otreis* Moret. ſec.

10. *duxit in antra*] *ducit* Pric. Ambr. pr. Med. tert. *mollis cohors* vel *molles choros* Lov. *Carmina nec ſuperis*] hi ſex ſeqq. verſus deſiderantur in Pal. *noſſent teneris* Moret. pr. *poſſent* Petav. tert. *eſſent* Jun. pr. m. ſec. *congrua vota* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *cognita* ed. Vicet. *Faunique negant* Jun. pr. Oxon. pr. *notant* Var. LL. ed. Antv. *Craton* Oiſel. Lov. inc. Heinſ. ed. Vicet. *Crathon* quatuor Vatt. Rott. Petav. tert. *Chaon* Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *Craion* Leid. pr. *Trachon* Mazar. *Trathon* Reg. *Chraton* Petav. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Caron* Tholoſ. *Cruton* Moret. ſec. *Rechon* Moret. pr. *Rhoetum* Med. quart. *Rhoeton* Farn. Med. tert. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *Rheton* Oxon. pr. *Rhetum* Med. pr. & ſec. & Thuan. *Craton* vel *Charon* Pat. *Chaon* vel *Craton* Vat. tert. *Crathon* vel *Chaon* Put. *Chaon* vel *Cheton* Florent. *Crathon* vel *Rhetum* Petav. pr. *Craton* vel *Roeton* Ambr. ſec. dein *Et rigidum* inc. Heinſ. *rigidum poterant* Lov. *Pholum* Ald. *Potum* Exc. Gevart.

15. *renato*] ſic viginti Codd. Exc. Cod. Rhem. & Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *renatus* ed. Vicet. *renatos* duo Vatt. Med. tert. Tholoſ. Mazar. item tres Petav. *remotos* Bonon. m. pr. *reducto* Ambr. pr. *renato* vel *renatus* vel *renatos* Reg. Oxon. pr. *exhauſtos* Florent. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *toros* pro *choros* Exc. Gevart. *Tunc Phoebus* Vat. quint. Pric. Rott. Florent. Tholoſ. Petav. pr. duo Moret. tres Med. *Cum Phoebus* Ambr. pr. Exc. Gevart. *Saxa movet* Med. tert. *protrahit* Vat. ſec. Farn. Florent. Jun. pr. Ambr. pr. & Moret. Cod. Urſini, item Exc. Lucenſ. ſec. appoſito + ſigno, ut ſignificetur, eraſam vel interpolatam eſſe veterem lectionem. *alnos* Ambr. pr. *alnos* vel *ornos* Med. ſec. *mobiliore* Mazar.

19. *ſpondet Achillem*] *pandit* Pat. *ſedes* Put. Med. quart. *ſedes* vel *caedes* Med. pr. *Simoonta* Reg. duo Petav. ambo Moret. Exc. Gevart. *Simeonta* Var. LL. ed. Antv. *Frondoſo tepuit* Oiſel. Put. Pat. Florent. Lov. Petav. ſec. m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſtrepuit* vel *crepuit* Ambroſ. tert. item Cod. Epigr. Ambr. Exc. Gevart. *ſtrepuit* vel *crepuit* Exc. Pat. erc. *in antro* pro *Olympo* Put. Pat. *reſonat* Med. tert. *reſonans* Ambr. tert. *reſones* Reg. *Thetin* Oiſel. Cod. Urſini, Ald. *Thetim* Vatt. quatuor, Pal. Farn. Pric. *Thetin* vel *Thetim* Moret. ſec.

AD EPITHALAMIUM HONORII AUG. ET MARIAE.

1. *promiſſae virginis*] *progreſſae* Lov. m. pr. *pronoque* Cod. Urſini & plurimi alii, Exc. Schott. Lucenſ. ſec. & Gevart. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. e marg. Parm. *primoque* Vat. tert. Pal. Pric. Thuan. *primoque* vel *pronoque* Vat. pr. Put. Florent. Oiſel. Heinſius ad firmandam lectionem *primoque*, adſcripſerat locum ex Feſcen. vs. 41.

Primisque ſeſe junget amoribus.

mox *nec ſpicula* duo Vatt. *aberrat* Florent. duo Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. Cod. Epig. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *oberrat* Vat. ſec. Farn. duo Med. Ambr. pr. m. ſec. Lov. m. ſec. Leid. pr. Moret. ſec. Cod. Urſini, Ald. & Exc. Gevart. *aderrat* incert. Heinſ. qui remitebat ad Gronov. Guſt. in Stat. p. 403. *vultus quos pinxit* Put. Moret. ſec. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. *In vulnus quod fixit* Vat. quint. Reg. inc. Heinſ. Oxon. pr. Leid. pr. Exc. Pat. rec. *vultut quos fixit* vet. Gyr. *vulnus quod pungit* Pat. *vulnus quod finxit* Florent. Med. ſec. Ambr. ſec. *vulnus quod punxit* Thuan Mazar. Petav. ſec. *vulnus quod pinxit* Farn. duo Med. duo Petav. Cod. Epigr. Ambr. Tholoſ. Ambr. tert. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. ed. Vicet. *finxit* Exc. Laeti, Pal. ed. Parm. *pinxit* Urſini Cod. & decem alii. *punxit* vel *fixit* Oxon. pr. *vulnus quod fixit* vel *vultus quos pinxit* Petav. pr. Lov. *vulnus quo punxit* vel *vultus quos pinxit* Vat. quart.

8. *Erupit gemitus*] *Eripuit* Farn. *Erumpit* Vat. ſec. Cod. Urſin. *Erumpunt* Mazar. *nomenque beatae* Moret. pr. *Inviſae* Florent. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *populos* vel *pulchros* Jun. pr. *dignos Mariae* Pat. *Mariae pulchros ſed* Moret. ſec. *ſub luce* vel *ſeu luce* Vat. pr. mox *ſpes longa* Med. tert. *ſegnemque moram* vel *rotam* Vat. pr. *rotam* vel *currum* Rott. *flectere* tringinta fere Codd. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. item Ald. Heinſius adſcripſerat locum Ovid. Lib. x. Met. vs. 11.

Flexerat obliquo plauſtrum temone Bootes.

jam volvere Pat. *nec volvere* Thuan. *volvere* quoque habet ed. Parm. & Vicet. *volvere rotam* Silium Lib. vi. & alios quoque dixiſſe notaverat Heinſius. *Phoebe* Exc. Pat. rec. *Phoebi* Vat. quint. *Phoebus* vel *Phoebe* Vat. tert. Reg.

16. *flammabat*] *flammavit* Pal. Med. pr. *inflammabat* Moret. pr. *virgo tenerum* Moret. ſec. *Ide* plurimi Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. & Cod. Rhem. Sched. Gud. item Ald. *Ida* Med. quart. Exc. Schott. *Idem* Parm. *idem* vel *Ide* Reg. *Theſſalicos roſeo* Farn. inc. Heinſ. Urſin. Cod. Mazar. Moret. ſec. Vat. Livin. *Theſſalico roſeos* tres Vat. Pal. Pric. Rott. *Theſſalicos roſeo* vel *Theſſalico roſeos* Vat. pr. & ſec. m. pr. *Theſſalicos roſeo nectebat pollice* Pat. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. *pectebat pollice* Florent. Put. vet. Gyr. Exc. Schott. *nectebat* Vat. pr. & ſec. m. ſec. Pric. Oiſel. *pectebat* Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Ambr. & Jun. pr. Lov. ambo Moreti. *nectebat pectine* Vat. tert. cod. Urſin. Med. ſec. Tholoſ. duo Petav. *pectebat pectine* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. Med. tert. inc. Heinſ. *pectebat* & emendatum *nectebat* Med. pr. *pectebat* vel *nectebat* Reg. Oxon. pr. Ambr. ſec. *flectebat*, vel *nectebat*, vel *pectebat* Oxon. ſec.

20. *Haec etiam*] *Hoc* Vat. ſec. Med. quart. inc. Heinſ. Petav. ſec. duo Oxon. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Sic etiam* Rott. *ſenex* Pat. *ſenex* vel *ſocer* Put. *quid jungere* Vat. Livin. *qui jungere* Ald. *Quod pepigit* Moret. pr. *pepigi* legit Heinſius. *Non ego luxuriem*] hi duo verſus manu recenti adſcripti ſunt in Vat. pr. *luxuriam* duo Vat. Pric. Exc. Pat. rec. Lucenſ. ſec. Cod. epigr. Ambr. ed. Vicet. *luxuriem* viginti tres alii, ed. Parm. item Var. LL. e margine ejusdem. *luxuria* Vat. quart. *moresque* duo Vatt. Petav. pr. *moremve* Jun. pr. *moremque* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *moremque* vel *patrumque* Med. ſec. *Quaeſierim* Med. ſec. *multum* vel *vultum* Petav. ſec. *tabulis* Var. LL. ed. Antv. *thalamis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. *tabulis* vel *thalamis* Moret. pr. *ut mutua* Med. tert. *noxia* Ambr. pr. Sched. Gud. *Lena* viginti Codd. Exc. Gevart. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *Plena* octo alii, Exc. Lucenſ. ſec. *Laeva* Rott. Med. tert. Thuan. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. & ed. Vicet. *Lena* vel *Plena* Vat. pr.

26. *Nec variis dubium*] *Non variis* Thuan. *thalamis varium dubiis* Jun. pr. *tabulis* Exc. Schott. *laturus amorem* Pric. Oiſel. *lectura pudorem* inc. Heinſ. *connubia* Exc. Gevart. *cerae connubia falſae* Petav. ſec. *formae* pro *cerae* Thuan. *Nec rapio* Moret. pr. *princeps* pro *praeceps*, & *menſae* pro *tedae* Jun. pr. mox *patriisque* Vat. pr. Farn. ambo Moret. Lov. *patrisque* Vatt. quatuor, Pal. Pric. *Mandantis* Thuan. *uno* vel *immo* Oiſel. *partimur* Thuan. *faſtidia* Vat. pr. *ſimplex* Farn.

Farn. *ceſſique procul* Med. quart. *procum* vel *procul* Med. ſec.

33. *Oratum miſi*] *Ortatum* Farn. *miſi* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. *miſſi* Vat. tert. Med. ſec. Put. Petav. tert. Ambr. tert. *miſi* vel *miſſi* Med. pr. Moret. pr. *Stilicho* Vat. pr. *Stilico* Vat. ſec. *fateor Stilico* triginta fere Codd. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *parva* vel *prava* Put. *popoſci* vel *repoſci* Oxon. ſec. *hic principe* Cod. Epigr. Ambr. *Si principe* Med. tert. *& principe* Vat quint. *ac principe* Vat. quart. *hoc principe* viginti alii, Exc. Schott. & Lucenſ. pr. Var. LL. e margine Parm. *de principe* vet. Gyr. Var. LL. ed. Antv. *ſed principe* Jun. pr. *mole* pro *prole* Oiſel. mox, *differs?* Ald. *debes* viginti duo Codd. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *fenus* Bonon. *foedus* quatuor Vatt. Pal. Rott. *foemus* Oiſel. Petav. ſec. *foenus* vel *foedus* Vat. pr. Petav. pr. & Pric. Heinſius adſcripſerat loca Propert. Lib. I. El. VII. & Lib. III. Eleg. I.

38. *Redde ſuos aulae*] *tuos* Farn. *ob patrui germen* Cod. Urſini. *patrium germen* Jun. pr. Heinſius legit *patruum. cui germen* Farn. *tibi nominis* Oxon. pr. *Stirpe ſata* Thuan. *Stirpe parens pietate ſoror* Moret. pr. *pietate potens* Jun. pr. m. ſec. *carens* Thuan. *mihi creditur* Var. LL. ed. Antv. *creditus* Ambr. pr. *creditur* octo alii. *creditur* vel *creditus* Put. *crevit* Oxon. ſec. *thalamo* vel *gremio* Vat. quint *partumque* Oxon. pr. mox, *potior* Exc. Schotti. *Placcilla* Ambr. tert. *Placcella* Tholoſ. *Placilla* Rott. *Facilla* Med tert. Petav. tert. Mazar. *Faſcilla* Oxon. ſec. *Flacilla* Florent. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. ed Vicet. *Fiaſcella* Med. pr. *Floccilla* Moret. ſec *Facilla* vel *Placeila* Reg. *Placella* vel *Facella* Oxon. pr. *natam juveni* inc. Heinſ. Ambr. ſec. *reddis* duo Vatt. Pal. Florent. Med. pr. Leid. pr. Thuan. Mazar. *tradis* Med ſec. *credis* inc. Heinſ. Exc. Schotti; Heinſio inprobatur haec lectio, quia jam praeceſſit *creditus*. dein, *dabiturque* Farn. Pric. Lov. *dabiturue* Pat.

47. *placidaeque*] *placidoque* Vat. quart. *placidusque* vel *placidaeque* Oxon. ſec. *explicat horas* Petav. tert. Lov. Var LL. ed. Antv. *horas* vel *alas* Petav. ſec. *Jonium* viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm item ed. Antv. & Vicet. in Moret. ſec. adſcriptum erat, DESCRIPTIO PALATII VENERIS. *Eoum* Vat. pr. Pal. Pric. Oiſel. *Eoum* vel *Jonium* Vat. tert. Florent. Lov. *Cypri praeruptus* Bonon. Pat. Exc. Schott. *Cypreae rupis* tredecim alii. *ruppis* Var. LL. ed. Antv. *abundat* vel *obumbrat* Oxon. ſec. mox, *greſſu* vel *greſſui* Reg. *generi* Vat. Liv. *greſſu* vel *generi* Vat. pr. *Phariique* Pric. *deſpectans* Med. quart. *deſpectant* Vat. quart. Farn. Rott. *deſpectat* Florent. duo Med. Mazar. Vat. Livin. Jun. pr. Leid. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *cornua* vel *hoſtia Nili* Ambr. ſec.

52. *Hunc neque canentes*] ſic Exc. Laeti. Vat. pr. m. pr. Pric. Oiſel. *cadentes* Vat. quint. *candentes* & emend. *canentes* Lov. *coedentes* Exc. Lucenſ. ſec. appoſito + ſigno, ut notetur, veterem lectionem eſſe vel eraſam vel interpolatam. *ſpectare* vel *ſperare* pro *veſtire* Jun. pr. *nimbus* Moret. pr. *Venerique* Exc. Laeti. *ventrique* inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. tert. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Gevart. *ventrique* vel *Venerique* Reg. Oxon. pr. Moret. ſec. duo Petav. *fundit* Exc. Laeti. *fudit* Farn. Petav. ſec. Ambr. tert. Lov. Exc. Gevart. ed. Vicet. *deſidit* vel *ſe fundit* Ambr. ſec. *huc aurea* Med tert. *flavo defendit* plurima pars Codd. Exc. Schott. Gevart. & Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv *rura* Med. ſec. *Mulcifer* Mazar. Oxon. pr. m. ſec. dein, *artes* pro *arces* Pal. *aures* Vat. quart.

60. *Intus rura micant*]] ſic Put. Mazar. Vat. Livin. ed. Parm. *prata* duo Vatt. Farn. Rott. Pric. Med. ſec. Reg. Thuan. duo Petav. Lov. Moret. ſec Ald. Exc. Gevart. *rura* vel *prata* Vat. pr. Med. pr. Florent. Jun. pr. *virent* Vat. ſec. m pr. Florent. m. pr. *maribus* Oxon. pr. *Perpetuo* Vat. pr. Thuan. Jun. & Moret. pr. *ſub Diva judice* Vat. ſec. Cod. Urſin. mox, *mutantque* Jun. pr. *platani* vel *platanus* Oxon. pr. *platanis platani* Florent unus Heinſ. *platani platanis* Med. tert. Petav. tert. Vat. Livin. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. Vicet. *platanu platanus* tres Vatt. Med. ſec. Put. Mazar. Petav. pr. Tholoſ. Moret. pr. Jun. pr. Ald. *platanus platano* Vat. tert. Farn. *platani platanus* Rott. Petav. ſec. *platanus platanis* Pal. Pric. Oiſel. Florent. duo Med Exc. Gevart. *platani platanis* vel *platanis platani* Reg. *alnusque aſſibilat alno* Jun. pr.

70. *corrumpit mella*] ſic tres Vatt. *corrumpunt* viginti quinque alii, Exc. Gevart. Lucenſ pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *corrumpit* vel *corrumpunt* Put. *armavi* Leid. pr. *armari* duo Vatt. Pal. Oiſel. Florent. quatuor Med. Put. Thuan. Mazar. Petav. ſec. inc. Heinſ. Bonon. Pat. m. pr. duo Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *armavit* tredecim alii, Ald. & ed. Vicet. *armarit* Sched. Gud. *armavit* vel *armari* Vat. quart. Pric. Lov. *pharetrata* Med quart. *Mente pares* Rott. *Ore pares* duo Vatt. Pal. *habitu ſimiles* Pric Vat. Livin. *ſimiles habitu* Vat. pr. Oiſel. Florent. Med. pr. Thuan. Mazar. Jun. pr. Heinſius adſcripſerat locum VI. Conſ. Hon. 178.

Hoc Deus effulgens habitu &c.

aevo ſimiles tres Vatt. duo Med. Pal. Farn. *aevo* vel *habitu* Put. mox *ille Deum* Vat. quint. *neque* Leid. pr. *munera deſunt* Oxon. ſec. m. pr.

78. *habitat*] ita Exc. Laeti. *habitant* Vat. quint. m. pr. *diſtricta* Farn vet. Gyr. *plecti faciles* Med. tert. *gratus amorum* Pric. *titubant* Vat. tert. *factis* Thuan. *factis* vel *furtis* Med. pr. *Jocundique* Vat. pr. & ſec. *pennis* Florent. *ventis* triginta Codd. Exc.

Lucenſ. pr. Gevart. & Cod. Rhem. Ald. ed. Parm. & Vicet. *ventis* vel *pennis* Med. pr. & ſec. Leid. pr. inc. Heinſ. *Quos inter* duo Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Florent. Med. pr. Thuan. Mazar. Vat. Livin. mox *laſciva alta cervice* Pal. *juvenca* inc. Heinſ. *juventa* Vat. ſec. Med. quart. Lov. duo Oxon. ed. Vicet. *juventas* duo Vatt. Oiſel. Florent. vet. Gyr. Med. tert. Petav. ſec. Ambr. tert. m. pr. Bonon. Tholoſ. Vat. Livin. Exc. Schott. Lucenſ. ſec. ed. Parm. *juventus* quatuordecim alii. *juventus* vel *juventas* Vat. quart. Pat. Ambr. pr. *ludo* Put. Reg. Petav. tert. *latu* Reg. m. pr. *luco procul.* cum τελείᾳ στιγμῇ Moret. ſec. dein, *permutant* Exc. Lucenſ. pr. *permittant* Vat. quint. ed. Vicet.

87. *Lemnius haec*] *hoc* Var. LL. ed. Antv. *hoc* vel *haec* Med. pr. *inſtruxit* Med. tert. *aſtrinxit* tres Vatt. *conſtruxit* Pal. Pric. Med. pr. Reg. Thuan. Moret. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Corippi Lib. I.

Aedibus in magnis miro conſtructa paratu
Exſtabat ſedes, auro gemmisque ſuperba,
Lumen habens ſine ſole ſuum: luſtratque propinquos
Gemmarum natura locos, rerumque colores
Mutant, & Phoebi radios fulgentis obumbrant.

Conjungens artem Moret. pr. *gravibusque* tres Vatt. Farn. Rott. *Smaragdi* Med. pr. Vat. quint Pal. Oiſel. *trabibusque* Vat. pr. Pal. Pric. Oiſel. Med. pr. Mazar. Ambr. ſec. Var. LL. ed. Antv. *trabibusque Smaragdis* cum gloſſa *i. e. Smaragdinis* Leid. pro *gravibusque Smaragdis* vel *trabibusque maragdis* pro *maragdinis* Petav. pr. & ſec. Heinſius adſcripſerat ſeqq. „ [Similes adpoſitiones multae in Hiſto-
„ ria Auguſta. ſic Spartian. vit. Hadrian. pag. 2.
„ lin. 27. *adamantem gemmam* pro *adamantina. Sta-*
„ *tuae Coloſſae* pro *Coloſſeis.* pro quo male Caſaub.
„ p. 164. *Coloſſeas* reponit. vid. Salmaſ. ad Hiſt.
„ Aug. p. 65. & 196. *homo proſtibulus* idem Sal-
„ maſ. p. 170. *miles podager* pro *podagricus* p. 194.
„ *ratio fabrica* pag. 209. ſic *Bajae aquae* pro *Baja-*
„ *nis* Propert. Lib. I. Eleg. XI.

„ *Ab pereant Bajae crimen amoris aquae!*"

&c.] haec Heinſius ad edit. Lugd. A. 1551. *Zmaragdis* Vat. pr. *Suppoſuit celſas* Ambr. tert. *columbas* pro *columnas* Pal. Med. pr. Heinſius notaverat *Supponere* eſſe verbum Mechanicum, & citaverat Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 133. non autem *ſuperponere*, miraturque id Salmaſio non viſum p. 165.

90. *Jaſpide lubrica*] *lubrica Jaſpide* Med. quart. *Lumina* Ambr. ſec. Var. LL. ed. Antv. *deſpectoque* Florent. *glebis redeuntibus* Farn. *radiantibus* Pric. *odoratas* Bonon. Pat. Tholoſ. m. ſec. tres Ambr. *hinc mitis amomi*, *Hinc caſiae* Moret pr. *nativa* vel *matura* Oxon. ſec. *Panchaïa* Pal. Florent. Med. pr. Thuan. vet. Gyr. *Panchaeaque* Vat. pr. Pric. Oiſel. *Pangaeaque* Lov. *Pangaeaque* vel *Panchaeaque* quatuor Vatt. *turgent* viginti quatuor Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. & Pat. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ſurgunt* vel *turgent* Florent. Moret. ſec. *non* Florent. Moret. pr. *ſicco* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. *ſicca* Oiſel. Reg. Ambr. tert. Moret pr. Jun. pr. Oxon. pr. Petav. ſec. m. pr. qui tamen & *caſto* exhibet. *cum ſicco* vel *nec caſto* Oxon ſec. *caſto* Bonon. *gramina* Med. ſec. Petav. tert. *gramina* m. pr. & *vulnera* m. ſec. Jun. pr. *gramina* vel *vimina* Vat. tert. *numina* vel *limina* Florent. *ſucco* Vat. ſec. Pal. Rott. Urſin. Cod. *coſto* vel *ſucco* Vat. quart. Med. pr. vid. Lactant. de Phoenice. *acantho* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. Heinſius adſcripſerat. „ *acanthus Sidonius* Stat. Lib. III. Silv. Hercu-
„ le Surrent. vs. 37. Salmaſ. ad Solin." *prorepunt* quatuor Vatt. Oiſel. duo Med. Oxon. pr. Leid. pr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet. *prorepant* Exc. Cod. Rhem. *praerepunt* Ambr. pr. *prorumpunt* Rott. Moret. ſec. Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *praeſumant* Florent. m. pr. *praeſudant* Vat. tert. Pal. Med. pr. Thuan. Jun. pr. m. pr. *prorepunt* vel *prorumpunt* Reg. Petav. pr. Oxon. ſec. *prorepunt* vel *praeſudant* Florent. *Cinnama* Ambr. ſec. *ſucco* tres Vatt. Farn. Med. ſec. Petav. ſec. Put. inc. Heinſ. *ligno* Med. quart. Jun. pr. *rivo* octodecim alii, Exc. Lucenſ. ſec. *rivo* vel *ligno* Lov. Exc. Schotti. „ Heinſius adſcripſerat ſeqq. de
„ Balſamo. Plinius Lib. XII. cap. XXV. corrupto
„ loco, cujus initium *Suavitatis eximiae.* Juſtin.
„ Lib. XXXVI. Rhodius ad Compoſit. 33. Scribon.
„ Largi."

97. *dilapſus*] ſic Jun. pr. m. ſec. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *delapſus* quatuordecim alii, Exc. Lucenſ. ſec. Heinſius conjiciebat *delatus. premit* Vat. quart. *Pinna* Exc. Lucenſ. pr. *tum forte* Ambr. pr. Jun. pr. Moret. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *Fingebat* Farn. *Cingebat* Vat. quint. *Pectebat* vel *Fingebat* Oxon. ſec. *Fingebat* vel *Pingebat* Petav. pr. *Idalides* Farn. *latos* Pric. *hoc* Med. quart. *Multifidum* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *Multimodum* decem alii, Exc. Schotti & Gevart. Sched. Gud. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Multifidum* vel *Multimodum* Petav. pr. mox, *nexus varios* Ambr. ſec. *orbem* Jun. pr. *orbis* duo Vatt. dein, *relinquens* Med. ſec. *reliquit* Vat. pr. Pal. Florent. Med. pr. *relinquit* octo alii, Var. LL. e marg. Parm. Heinſius *relinqui* conjiciebat.

106. *ſpeculi nec vultus*] *ſpeculi.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Med. tert. *non vultus* Pal. Moret. ſec. *vulgus* Rott. *Indicio* Ambr. ſec. *Judicio* vel *Indicio* Vat. tert. *monſtratus* Vat. quint. *quocumque* ſedecim ſcripti & Ald. *quaecumque* Oiſel. *quodcumque* vet. Gyr. tres Vatt. *quodcumque* vel *quocumque* Oxon. pr. Petav. ſec. *quodcumque* vel *quacumque* Oxon. ſec. *quicumque* vel *quodcumque* vel *quocumque* Reg. *umbras* pro *umbram* inc. Heinſ. *Ambroſiaeque* Var. tert. Put. Oiſel. m. ſec. *umbroſoque* Petav. tert. mox, *gaviſus, ait, tantum* Pal. Florent. Thuan. *proelia ſudas.*

Hein-

Heinſius adſcripſerat locum Prudent. Cathem. p. 68.

Sudavit impar proelium.

iterumne Put. Thuan. *ipſumne* vel *iterumne* Vat. tert. *iterumve* Var. LL. ed. Antv. *Titana* vel *Titona* Lov. *tu paſtoria* Var. LL. ed. Antv. *ad antra vocas* Ambr. pr. tum, *dirum* Tholoſ. *clarum* Bonon. *magnumve* Vat. tert. Pal. Florent. Med. ſec.

117. *inmane tropaeum*] *triumphum* Med. ſec. m. pr. inc. Heinſ. *Detulimus* Leid. pr. *Detulimus* vel *Retulimus* Reg. Oxon. pr. *ſentit* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. Jun. & Oxon pr. *ſumpſit* Moret. ſec. *ſenſit* octo alii. *Cis Mariam* Var. LL. ed. Antv. *patremque* Exc. Lucenſ. pr. *fratremque* ed. Vicet. *Italiamque fovet*, *regalibus*, intermediis illis, *nec te praeclara Serenae Fama latet. propera*, omiſſis. Moret. pr. *Junge thorum* Vat. Livin. Pric *thoro* Moret. pr. *choros* Rott. Reg. Thuan. duo Ambr. Oxon. pr. Lov. cod. Epigr. Ambr. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *thorum* vel *chŏros* Vat. pr. *choros* vel *thoros* Pat. Thuan. Put. Petav. ſec. *gremio natum* Florent. duo Med. Reg. Thuan. Jun. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *natum gremio* Rott. Exc. Laeti. *removit* tres Vatt. Med. quart. Pat. *reſovit* triginta Codd. Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Parm. & Vicet. *removit* vel *reſovit* Vat. ſec. Florent. Med. ſec. Heinſius adſcripſerat: *reſovere* pro *fovere* Spartian. p. 5. lin. 8. *Equites Romanos, ac libertinos viſitavit, ſolatiis refovit, conſiliis ſublevavit.*

123. *crines feſtina ligat*] *feſtiva* Ambr. pr. *plerumque* pro *peplumque* Med. ſec. m. pr. *fluenti* Vat. ſec. m. pr. *Ablevat* Petav. ſec. *Adlebat* Exc. Lucenſ. ſec. *Allevat* vel *Colligit* Reg. Oxon. pr. *Allevat* vel *Allidat* Petav. pr. *nivere* pro *numine* inc. Heinſ. *ceſtem* Oiſel. *pluviis* Med. quart. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *fluviis* tredecim ſcripti: *pluviis* vel *fluviis* Jun. pr. Lov. *fulmina* Med. quart. Bonon. *limina* Oiſel. *flumina* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *flumina* vel *fulmina* Vat. pr. *ſolvit* Exc. Laeti. *ſolvit* vel *ſiſtit* Vat. ſec. Reg. Urſin. cod. mox, *Et ſtetit* duo Ambr. Pat. cod. Epigr. Ambr. *parvis haec* Vat. pr. item Vat. Livin. *parvosque* Pat. *parvos affatur alumnos* octo alii.

128. *Ecquis erit*] ita Vat. quint. vet. Gyr. duo Ambr. Pat. cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *En quis* Med. ſec. m. pr. *Et quis* Leid. pr. Oxon. ſec. Med. tert. duo Petav. Exc. Gevart. *Hei quis* Pal. *Heu quis* Pric. Oiſel. Med. quart. Put. Var. LL. ed. Antv. *Heus quis* duo Vatt. Farn. Rott. Jun. pr. *Hec quis* Med. pr. *Heu* vel *En quis* Vat. pr. *Heus* vel *Hec quis* Vat. tert. Petav. pr. *Heu quis* vel *Et quis* Oxon. pr. *Ecquis* vel *Et quis* Exc. Schott. *primum* pro *pueri* Pat. *Qui rapidum* Mazar. *Hunc rapidum* Farn. mox, *Sacris-thalamis* Oiſel. *Sacros-thalamos* Med. tert. *circumtonat* Vat. ſec. Pal. Florent. Med. quatuor, Put. Petav. tert. Pat. duo Ambroſ. Lov. cod. Urſin. Leid. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. ed. Vicet. *circumſonat* duodecim alii. *circumtonat* vel *circumſonat* Reg. *Ogygias* duodecim ſcripti. Exc. Gevart. Schott. Lucenſ. pr. ed. Vicet *Ogigias* Leid. pr. duo Oxon. Var. LL. ed Antv. *Aegaeas* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Ogygias* vel *Aegeas* Vat. quart. Petav. ſec. Tholoſ. *frangat* Florent. Moret. ſec. dein, *donabitur* vel *dominabitur* Reg. Oxon. pr.

135. *Sparſa diverſi plebe*] ſic Jun. pr. m. pr. Vat. Livin. *ſpargi* Bonon. *Dixerat; at ſparſi* legit Heinſius. *ſparſi diverſa plebe* tres Vatt Pal. Pric. Rott. *ſparſi diverſa parte* decem alii, Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *pars adverſi de plebe* vel *Sparſi diverſa parte* Vat. pr. *diverſa plebe* Rott. Oiſel. Petav. pr. Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. *diviſa* vel *diverſa* Reg. Oxon. pr. *Exploratores.* cum τελείᾳ στιγμῇ Vat. ſec. Rott. Florent. Bonon. Tholoſ. Cod. Urſin. duo Ambr. cod. Epigr. Ambr. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *Exploratores pelagi.* hic interpungitur in Vat. pr. & quart. *Carpathii Triton* Vat. ſec. Ambr. ſec. Put. inc. Heinſ. cod. Urſin. Var. LL. e marg. Parm. *Triton Carphatii* duo Vatt. *Carpathiis* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. Petav. pr. & Vat. ſec. m. ſec. *Carpathius* Pal. Med. pr. Thuan. Exc. cod. Rhem. *patebat* Leg. *tenebat* Pric. *Cymothoen* Florent. duo Med. Put. Thuan. Petav. tert. *Tymothoen* Var. LL. ed. Antv. *feram* Med. quart. Oxon. pr. *petenti* Med. tert Ambr. pr. Sched. Gud. *ſubtrahit* Pat. *unda lacertis* duo Vatt. Rott. Oiſel. inc. Heinſ. Put. Reg. m. pr. cod. Urſin. Var. LL. ed. Antv.

140. *Heus! inquit*] *inquam* Med. ſec. m. pr. *ſpoliatus amor* Rott. *non veſtra* quatuor Vatt. Pal. Farn. *num* Exc. Lucenſ. ſec. *num* vel *non* Vat. pr. *furta ſub imis Veſtra tegi* &c. Mazar. *vadis.* στιγμῇ τελείᾳ Vat. ſec. Pric. Rott. *veſtram* Pal. Med. pr. *Ducturus* Pric. *Laturus* Thuan. *Cymothoem* Florent. Med. ſec. Put. Thuan. Mazar. Petav. ſec. *ſe detrectat* Florent. mox, *prorupit* Vat. pr. Florent. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *prorumpit* octo alii. *Semifer* vel *Semivir* Vat. pr. *humoſi* Pal. Florent. Med. pr. *verrebant* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *velabant* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel.

146. *Hispida*] Ita Florent. duo Med. Thuan. Mazar. *Aspera* viginti quinque Codd. Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. ſec. ed. Vicet. & Var. LL. ed. Antv. *Aspera* vel *Hispida* Vat. quart. Put. *tentabant* Rott. Med. tert. *tentabat* Exc. Schott. *certabant* Vat. ſec. Urſin. cod. Var. LL. e marg. Parm. *tendebat* Vat. quart. Med. quart. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *tendebant* quatuordecim alii, ed. Parm. & Vicet. *terrebat* Reg. *tendebant* vel *tendebat* Vat. pr. *tendebat* vel *terrebat* Oxon. pr. *piſtris* Vat. tert. Pal. Florent. duo Med. Put. Thuan. Mazar. Jun. pr. *piſtrix* quatuor

tuor Vatt. Farn. Pric. Rott. Leid. pr. duo Oxon. *commixta* Put. *commiſſa* vel *commixta* Reg. *perpecto-ra* Vat. pr. m pr. *tum pectora* Med. quart. *Phrias* Ambr. pr. *tractu quarto Paphias* Pric. Put. Ambr. tert. *Vibratura* Oxon. ſec. *Umbratura* vel *Vibratura* Reg. Oxon. pr. *Deum* Med. tert. *curvatur* Oxon. ſec. *ſinuatur* vel *ſinuantur* Put. *arcu* Florent. *Bellua tum* vel *Vela tamen* Put. *tunc vivo* Vat. pr. Pric. Petav. ſec. inc. Heinſ. Med. quart. Tholoſ. Mazar. tum, *comis* Pat. *toris* Med. tert. Reg. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *thoris* Vat. ſec. Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. *roſis* tres Vat. Pal. Florent. duo Med. Thuan. Mazar. Vat. Livin. *comis* vel *roſis* Put.

151. *hoc navigat oſtro*] ita Vat. quint. Jun. pr. *haec* inc. Heinſ. *antro* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Leid. pr. duo Oxon. *antro* vel *oſtro* Florent. *antro* vel *arcu* Moret. pr. Mazar. *antro* vel *alte* Oiſel. *oſtro* vel *arcu* Med. ſec. *Pulchra* Vat. tert. Pal. Oiſel. Thuan. Mazar. duo Med. *Falta* Pat. *Fulta* vel *Pulchra* Vat. pr. Put. *late volucer* Mazar. Pat. *volucrum* Vat. quint. Pric. Med. quart. Jun. pr. Moret. ſec. Exc. Gevart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *volucer* ſeptem alii. *votis* Med. tert. cod. Urſin. inc. Heinſ. Leid. pr. Ambr. ſec. duo Oxon. totidem Petav. cod. Epigr. Ambr. Exc. Schott. Lucenſ. pr. Var. LL. ed Antv. *votis* vel *volucer* Lov. Petav. pr. Vat. & Med. ſec. *Tranquilliſque choris* Lov. *per orbem* Pric. *omnem domum* Vat. duo Rott. Pal. Oiſel. Florent. Med. pr. Thuan. Mazar. Vat. Livin. Jun. pr. *domus* Med. tert. *omnes domos* tres Vat. Farn. Moret. ſec. *tranquilla dõmum* Thuan. *ludis* Pat. *frenatque roſis* Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſerat locum Sidonii carm. XI.

157. *Alternas violis*] ita fere triginta Codd. Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Nereus violis* Vat. ſec. Pric. Thuan. *violis Nereus* Farn. Rott. *violas* ed. Vicet. *intraſerit* Med. tert. *interſerit* Urſin cod. & duo Med. *intexerat* Leid. pr. *violas interſerit algis* Moret. ſec. *immortalibus undis* Ambr. ſec. *in variis* Farn. *nexae* Thuan. Tholoſ. mox, *rumore* Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. ambo Moret. Lov. Bonon. Put. Exc. Laeti, Schott. cod. Rhem. item Lucenſ. pr. & Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. Heinſius adſcripſerat locum ex VI. Conſ. Honor. vs. 532.

— addebant pulchrum nova moenia vultum,
Audito perfecta recens rumore Getarum.

audito Tritone ed. Vicet. & Parm. mox, *piſce volutam* Vatt. duo, Ambr. pr. & Ald. *voluto* ſeptem alii. *voluto* vel *volutam* Vat. pr. Petav. ſec. *volentem* Exc. Schott. *Sullevat* Med. pr. Lov. dein, *Tarteſia* Ambr. tert. Exc. e marg. Parm. *Tarcheia* Med. ſec. *Tarcheſia* Med. tert. Lov. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *Traceſia* Oxon. pr. *Carcheia* Vat. tert. *Cartheſia* Rott. *Carcheſia* viginti duo alii, & ed. Vicet. *Cartieſia* Exc. Lucenſ. pr.

162. *rupturus*] ſic ſedecim ſcripti, Exc. Laet. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *rapturus* Vat. ſec. *fracturus* Med. pr. Thuan. *fracturus* vel *rapturus* Vat. tert. Pal. Put. *rapturus* vel *rupturus* Ambr. pr. ambo Moret. *fonte* Tholoſ. Pric. *fronte* Ambr. pr. *caeruleae leaenae* Vat. pr. & ſec. Farn. Oiſel. inc. Heinſ. Mazar. Vat. Livin. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *caerulea leaena* viginti duo, Exc. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *haec viridem* vel *aequoreum* Vat. tert. *honerant* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. *ornant* Thuan. Pat. Moret. ſec. Exc. Laeti. *ornant* vel *onerant* Florent. *conubia* Exc. Gevart. *Cymothee* Farn. *Cymodoce* Vat. ſec. *Cymedoe* Var. LL. ed. Antv. *carum monile* legebat Heinſius ex Petav. tert. Pub. Syrus. *Quo margarita cara, unibacca, Indica.* ſic pro *tribacca* legit Salmaſ. ad Hiſt Aug. p. 323. mox, *Patale* Vat. ſec. Mazar. *Pacale* Med. quart. *Spalate* Jun. pr. *Fatale* Reg. Oxon. pr. *Spectale* ed. Vicet. *Pigmea bacis* Vat. pr. m. pr. *dacis diadema* Exc. Gevart. *Intextum.* cum τελείᾳ στιγμῇ Thuan. *Intextum* duo Moret. dein, *legerat illa* Vat. quint. Rott. Ambr. pr.

169. *Mergit*] *Merſit* Mazar. *vellitve* Pal. *corallia* Vat. pr. Farn. Rott. Reg. *Doto* Petav. ſec. Med. tert. cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Coto* Ambr. pr. *Dotho* Exc. Schott. & Pat. *Dote* duo Vatt. Pal. Oiſel. Med. pr. & ſec. m. pr. Put. duo Petav. Leid. pr. Var. LL. ed. Antv. *Dothe* Vat. quint. Pric. Florent. Med. quart. Exc. Laeti. *Lotho* Ald. *Cloto* Vat. quart. Moret. pr. *Clotho* Reg. Thuan. duo Petav. *Cloe* Vat. ſec. cod. Urſin. *Clote* Rott. inc. Heinſ. Ambr. ſec. Mazar. Exc. Gevart. *Clothe* ed. Vicet. *Doto* & emend. *Clote* Lov. *Dote* vel *Cote* Jun. pr. *Doto* vel *Clyto* Moret. ſec. *texere* pro *cinxere* Var. LL. ed. Antv. *nudae catervae* quatuor Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Ambr. ſec. Exc. Laeti. *nuda caterva* decem alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *nuda corona* Bonon. Pat. *nuda caterva* vel *corona* Oxon. ſec. Ambr. pr. *nuda caterva* vel *nudae catervae* Med. ſec. Reg. Lov. Oxon. pr. *nudae catervae* vel *nuda corona* Vat. pr. Put. Petav. tert. mox, *praemia* pro *munera* Put. *precantur* vel *precamur* Med. pr. *Thetim* tres Vatt. *Thetin* Florent. inc. Heinſ. *Amphitrite* Bonon. *Amphitrites* Farn. *Amphitriadae* Vat. pr. *Noſtrum nupta ſibi* Vat. pr. m. pr. dein, *Tritonia* Petav. tert. *Siliconia* Vat. ſec.

178. *Victricis nos ſpem patriae*] ita Med. tert. Ambr. tert. cod. Epigr. Ambr. Exc. Laeti, ed. Vicet. *Victrices nos ſaepe rates* Exc. Lucenſ. ſec. *Virtutes nos ſaepe patris* Petav. tert. *Victrices nos eſſe* Var. LL. ed. Antv. *Victricis nos ſaepe patriae*, & emend. *ratem* Leid. pr. *Victrices nos ſaepe rates* vel *Victricis nos vela patris* Reg. Oxon. pr. *Victricis ſpem patriae* vel *victrices rates* Lov. Oxon. ſec. pro *ſaepa*

ſaepe Heinſius *nempe* legebat. *claſſesque paternas* Rott. *ad triſtes Achivos* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Med. tert. *ad triſtis Achivis* Petav. ſec. m. pr. *a victis Achivis* Vat. tert. *attritis Achivis* Vat. pr. Oiſel. vet. Gyr. Vat. Livin. Bonon. Pat. m. pr. Exc. Lucenſ. ſec. ad hanc lectionem confirmandam Heinſius adſcripſerat ſeqq. „ *attritis*] Aurel. Victor „ apud Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 79. *attritis jam* „ *barbaris ne permitteret vires recipere.* Capitolin. in „ Clodio Albino. *Ad eas civitates inſtaurandas*, „ *quas Niger attriverat*, *pecuniam miſit.* Trebell. „ Pollio in Claudio. *Hos igitur Claudius ingenita* „ *virtute ſuperavit*, *hos brevi tempore attrivit.* & „ paullo poſt, *Trecenta viginti millia armatorum* „ *delevit*, *oppreſſit*, *attrivit.* Vopiscus in Aureliano. „ *Erumpentes Sarmatas in Illyrico cum trecentis* „ *praeſidiariis ſolus attrivit.* *afflictis Achivis* Pric. Florent. *ad victos Achivos* vel *attritis Achivis* Put. *afflictis Achivis* vel *ad victos* vel *ad triſtes Achivos* Med. ſec. *afflictis Achivis* Heinſio quoque non diſplicuiſſe videtur, qui adſcripſerat loca Vopiſc. in Aureliano p. 211. *Gallos irruentes per totam Galliam afflixit.* & p. 219. *Illic Carporum copias afflixit.* *contenderet* Petav. tert.

180. *Ligurum terris*] *terras* vel *terris* Med. pr. *campis* vel *terris* Vat. tert. Heinſius adſcripſerat locum Feſcenn. vs. 47.

Ligures favete campi.

ſpumantia litora Jun. pr. Vat. ſec. Cod. Urſin. *Impulerat* Jun. pr. *lapſosque* Pric. *laxosque* Med. ſec. Pat. *laſſosque* Vat. ſec. *ſequens* Pric. *frequens* Pal. Med. pr. Vat. Livin *frequens* vel *fretis* Vat. pr. & tert. Oxon. pr. Oiſel. *ſullime* Med. pr. *volant* Jun. pr. *lanigeri ſuis* Vat. Livin. *lanigerae ſuis* Florent. m. pr. *lanigeris ovis* quatuordecim alii, Exc. Gevart. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *lanigeri ſuis* Jun. pr. m. pr. & *lanigeris ovis* m. ſ. *oſtentientia* Jun. pr. *oſtentantia* Vat. pr. Exc. Laeti. *obteſtantia* Rott. Med. tert. *ſpiſſata* duo Vatt. tres Med. Ambr. tert. Tholoſ. Cod. Epigr. Ambr. ed. Vicet. *pulſata* quindecim alii, Exc. Lucenſ. ſec. *pulſata* vel *ſpiſſata* Vat. tert. Rott. Reg. Petav. pr. Put. Oxon. pr. *Agmina* Pat. m. pr. *Nubila* vel *Agmina* Put. *rareſcunt* viginti duo Codd. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *rareſcunt* vel *clareſcunt* Vat. quart. Put. *pulſis Aquilonibus* Med. tert. *nudis* Pric. Heinſius *ſudis* conjiciebat. *Alpes* Exc. Lucenſ. pr. *imbres* Vat. ſec. Rott. Lov. Moret. ſec. Tholoſ. Ambr. tert. Cod. Urſin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Gevart. Var. LL. e marg Parm. ed. Vicet *Alpes* vel *imbres* Leid. pr. duo Oxon. *Alpes* probat Heinſius, qui adſcripſerat locum 17. Conſ. Hon. 179.

——— *tota repulſis*
Nubibus exuitur Thrace, *Pangaea renident* &c.

ducere miles Med. ſec. m. pr. *diſcere* Reg. Oxon. pr. *Mavortis ſigna* Thuan. *animantur floribus* Vat. tert.

189. *Illa ſuum dictis*] *Jamque ſuum* Mazar. *ferum* Med. tert. *verbis* Leid. pr. *noſtrae comites* Vat. ſec. Urſin. Cod. ſic ſupra vs. 100.

——— *dextra laevaque ſorores*
Stabant Idaliae.

Et ſoli Moret. ſec. *gladiosque regat* Oxon. ſec. *terat* Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *minores* Vat. quint. m. pr. *cuncta meis* Ambr. pr. *procumbere* Tholoſ. *clamore tubarum* Vat. quint. *plangore* Med. tert *feſtumque* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *faſtumque* Med. tert. Put. m. pr. Pat. vet. Gyr. Exc. Gevart *fauſtumque* quatuordecim alii, Exc. Schott. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *fauſtumque* vel *feſtumque* Lov. Reg. Florent. Oxon. duo. *canent* Pric. *canant* vel. *ſonent* Vat. ſec. Cod. Urſin. *epulemur* vel *epulentur* Reg. Oxon. pr. *ad omnes* Tholoſ. *ſpirant* Oxon. pr. *ſpirent* Reg. & Florent. cum gloſſa. *i. e. redoleant.* *ſpirent*, forte *ſpument* eſt in Lov. *ſpirent* vel *ſpument* Vat. quint. m. ſec.

198. *Laxet terribiles*] *Ignet* Petav. pr. m. pr. *Laſſet* Ambr. ſec. *terribilis* Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Confundat* octodecim ſcripti, Exc. Schott. Var. LL. e marg. Parm. *Confundant* Exc. Luc. pr. ed. Vicet. *pudeat leges* Med. quart. *Collige* Moret. pr. *ſelige*, ex conjectura, Lov. *pinnata cohors* Vat. tert. m. ſec. Oiſel. Reg. duo Petav. Oxon. ſec. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *pinnata* vel *pennata* Petav. tert. *quoscumque* Bonon. *quo quemque* legit Heinſius, qui adſcripſerat locum Epith. Pallad. vs. 10.

Pennati paſſum pueri, *quo quemque vocavit*
Umbra, *jacent.*

Diverſa Med. quart. *ne marceat* Moret. ſec. *non marceat* Pal. Med. pr. Thuan. *aula* pro *ulla* Med. quart. *fugacibus* pro *funalibus* Var. LL. ed. Antv.

208. *Hi noſtra*] ita Med. quart. *Haec* Rott. Leid. pr. *Hic* decem alii, Exc. Schott. Lucenſ. pr. & Gevart. Var. LL. ed. Antv. *poſitis* pro *poſtes* Petav. tert. *obducite* vel *obducere* Moret. pr. *Contendat* Rott. tres Med. Cod. Urſin. inc. Heinſ. Reg. Tholoſ. duo Petav. Leid. pr. Moret. ſec. duo Oxon. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. *Contendat* vel *Contendant* Moret. pr. *aſpergite tecta* Lov. *adſpergite* ſeptendecim alii. *conſpergere* Exc. Schott. *fontibus* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *fluctibus* Pric. *frondibus* Pat. Var. LL. ed. Antv. *frontibus* Vat. quint. m. pr. *floribus* Farn. Moret. pr. ed. Vicet. Heinſius *roribus* legit. *flammis* Pat. *adolere* duo Vatt. duo Med. *abolere* Vat. ſec. *adolete* quatuordecim alii. *abolere* vel *adolere* Urſin. Cod. *Sabinos* vel *Sabaeos* Med. pr. *lintea Serum* Farn. Ambr. tert. item Cod. Epigr. Ambr. *proſternito* Leid. pr. duo Oxon.

213. *docto comp. textu*] *ducto* Florent. m. pr. *docte textum* Pal. Ambr. pr. Med. pr. m. pr. *docte* vel

doctum Thuan. Petav. tert. *docto* vel *ducto* Vat. quint. *docto textu* vel *docte textum* Oiſel. *gemmarum* Med. ſec. m. pr. *tergemino* Leid. pr. *gemmato* vel *tergemino* Reg. Petav. pr. Oxon. pr. mox, *cumulare* Farn. *Santone victo* Ambr. tert. *in innumeris* vel *ab innumeris* Jun. pr. *ſocero* Med. quart. *Stilicone* Vat. ſec. *tremendis* Reg. Mazar. Petav. ſec. duo Ambr. *Quaeſivit*] Hic verſus margini adſcriptus eſt in Petav. pr. & in Bonon. deſideratur. *quodcumque Gelonus* viginti Codd. Exc. Gevart. Var. e marg. Parm. *Armeniisque* Oxon. pr. *dabit* vel *dedit* Petav. tert. *quidquid* vel *quantum* Reg. Oxon. pr. *crinata* Lov. *ſagittas* Moret. pr. dein, *Miſit* Med. ſec. *Mittit* Vat. tert. Pal. Pric. Oiſel. Florent. Med. pr. *Achaemenio* Exc. Lucenſ. pr. *Achimenio* Leid. pr. duo Vatt. Put. Reg. Thuan. Moret pr. Petav. pr.

227. *thalamo conferte*] *thalami* Ambr. ſec. *thalamis* Vat. ſec. Cod. Urſin. *conferre* Pal. *ſponte* pro *ſponſae* Leid. pr. Var. LL. ed. Antv. *divino fruitur* Moret. pr. *divinae* vel *divino* Vat. pr. *exemplaque dicit* Rott. *priſcos* pro *Latios* Pal. Med. pr. *quodcumque ſenex* Med. tert. Thuan. *quoſcumque* Ambr. tert. *moderatur* Mazar. *pectine* vel *carmine* Vat. tert. *Latona movet* Rott. Ambr. ſec. Jun. pr. Leid. pr. m. pr. *Hemoſyne* Moret. pr. *Heumonie* Leid. pr. *Neumaſie* Oxon. pr. *Nemaſyne* Reg. *Neſimone* Var. LL. e marg. Parm. *tradit docili* Reg. *Mater caſta piae trabit* Oxon. ſec.

238. *Quum procul*] *Tunc procul* Pat. Tholoſ. *foecundior* Pat. *jocundior* Lov. omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Put. Petav. pr. Ald. *lumenque reſulſit* decem Codd. *lumenque* vel *numenque* Vat. pr. mox, *crinem* pro *matrem* Jun. pr. *Haec modo creſcenti*] hi quinque verſus manu recenti adſcripti erant in Vat. pr. *modo creſcenti* Vat. ſec. Oiſel. tres Med. Reg. Moret. ſec. Petav. tert. Ald. & ed. Vicet. *nova creſcenti* Leid. pr. cum duodecim aliis, Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *nova* vel *modo* Vat. tert. Petav. Lov. *pars altera* Oiſel. *Aſſurgit.* cum τελείᾳ στιγμῇ Vat. ſec. & tert. *ſeu forte* Lov. duo Petav. *Permutat jam parva* Jun. pr. dein *ſub imo* Thuan. Mazar. Tholoſ. *ſeu geminae* Reg. *Caeſſana* pro *Paeſtana* Var. LL. ed. Antv. *in jugera* Vat. pr. *nova per juga* Pric.

248. *ſaturataque vernis*] *ſecuraque vernis* Pric. *veris* Moret. pr. *Floribus* Med. tert. Cod. Epigr. Ambr. *Imbribus* Moret. ſec. *Solibus* Med. ſec. *Roribus* vel *Floribus* Oxon. ſec. *Roribus* vel *Solibus* Vat. tert. *jacet altera* Jun. pr. *committere* Pat. *committere* vel *admittere* Reg. *ſolem* Pric. Oiſel. *Conſtitit* Med. ſec. *Mariam blande* Pric. *matrem* vel *Mariam* Petav. ſec. *ſuboles Auguſta* Exc. Lucenſ. ſec. *Phaſias* pro *Paphias* Var. LL. ed. Antv. *aedes* duo Vatt. Farn. Med. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſedes* Lov. ex conjectura, cum octodecim aliis. *aedes* vel *ſedes* Oxon. pr. *Cypronque* Oiſel. *relinqui* Rott. Leid. pr. *tantos libuit* Jun. pr. Reg. Tholoſ. *licuit* Oxon. pr. *magnos* Florent. *tantos* Oxon. pr. *implere* Ambr. pr. *tantum complere laboris* Med. quart. *tranaſſe* duo Med. Reg. Put. Petav. pr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *tranare* tres Vatt. Pric. Pal. Thuan. Mazar. *tranſnare* duo Vatt. Jun. pr. Oiſel. Florent. Med. pr. Cod. Urſin. *neu vilior* Jun. pr. & Moret. Exc. Schott. & Gevart. Var. LL. ed. Antv. *nec vilior* octo alii. *paterere* Florent. tres Med. Jun. pr. Moret. pr. Thuan. Put. Vat. Livin. Mazar. *patiare* duo Vatt. Rott. Med. quart. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *patiere* Vat. ſec. m. pr. Pat. duo Ambr. *patiare* vel *paterere* Petav. ſec. *nec tempore* Put. Cod. Epigr. Ambr. *ne tempore* Med. quart. Reg. Pat. Ambr. ſec. *Duratos* Ambr. pr. Sched. Gud. *Dilato* Bonon. *Juveni* Ambr. ſec. incert Heinſ. *differret* Reg. *nutriret* vel *differret* Oxon. ſec.

259. *fortunam generis*] Hic τελείαν στιγμὴν habent Florent. Med. pr. Put. Mazar. duo Petav. ambo Moret. *Quid tribuas* Oiſel. *ad haec pen.* Vat. ſec. Urſin. Cod. *egreſſa* Pat. Moret. pr. *veni* vel *redi* Oxon. ſec. *ſubeſſe* vel *ſubiſſe* Vat. quart. Florent. *Principibus regum* Florent. mox *proprior* vel *propior* Oxon. pr. *qui dignior* Exc. Lucenſ. ſec. *vultus erat* Pal. Med. pr. Thuan. atque ita corrigit Heinſius, uti & mox *aequent. leviter vincto* Put. *leviter* vel *pariter* Reg. Oxon. pr. *Quam juncto* Leid. pr. & duodecim alii, & Exc. Schott. *juncti* ſeptem alii. Var. LL. e marg. Parm. *vincto* Exc. Laeti. *victo* Med. quart. inc. Heinſ. *vincti* Cod. Urſin. Exc. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *juncti* vel *vincti* Oxon. pr. *juncto* vel *juncti* Oiſel. *Quam jugi* Moret. ſec. Heinſius adſcripſerat ſeqq. ſic Eutrop. apud Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 98. *b. Juge triennium* pro *continuo*, item *jugis oliva* ex vet. Cod. Put. apud Martial. Lib. IX. pag 122.

Appetitur poſito jugis oliva lupo.

ſic antiquiſſimum exemplar Vaticanum. vulgo *vilis. differt* pro *confert* Pat. dein, *ruborem* Jun. pr. Ald. *pudorem* vel *ruborem* Vat. pr. & quart. *ruborem ex pudore* interpretatur Vat. quart.

269. *abundat*] *abundans* inc. Heinſ. Petav. ſec. *digitos vincis* Pric. *Jam ſuperas ipſam matrem* Mazar. *ſed Bacchus* Cod. Epigr. Ambr. *ſi* vel *ſic* Vat. pr. *Bacchus amorque* Oxon. ſec. m. pr. *donare* Med. ſec. Petav. tert. Moret. pr. *ditare* Med. tert. Urſin. Cod. Reg. Tholoſ. duo Oxon. Moret. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. ed Vicet. Heinſius adſcripſerat locum ex Conſ. Mall. vs. 29.

Moenia, quae famulus quondam ditavit Hydaſpes.

ſignare inc. Heinſ. Exc. Laeti. & Lucenſ. pr. *donare* vel *ſignare* Vat. tert. *ſignare* vel *redimire* Vat. quart. *dignare* vel *ſignare* Petav. ſec. *ditare* vel *ſignare* Lov.

Lov. *ſignare* vel *ſignire* Vat. pr. unde *inſignire* conjiciebat Heinſius. *Cum nullis* Mazar. Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *Cur rutilis* Oxon. ſec. m. pr. *Cur* vel *Cum* Vat. pr. *ſtellantia ſigna* Vat. quint. *Jamque decus* Ambr. pr. & Cod. Ep. Ambr. *aetbra* Ambr. pr.

276. *I digno*] ita vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. atque ita correxerat Heinſius. *O digno* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Jam digno* Petav. tert. *Condigno* Pat. *In digno* Med. tert. *Indigno* Var. LL. ed. Antv. *I digno* vel *O digno* Petav. ſec. mox, *Rhenus* & *Alpis* Farn. Petav. tert. *Sigambros* Oiſel. *Sicambras* Vat. tert. *Atlanteique* legit Heinſius. *dotabere* quatuor Vatt. Put. Thuan. Mazar. duo Petav. *donabere* Vat. pr. Leid. pr. Pal. Pric. Vat. Livin. *dominabere* Med. quart. Tholoſ. *ditabere* Moret. ſec. m. pr. *ditabere* vel *dominabere* Oxon. ſec. *donabere* vel *dotabere* Med. pr. Ambr. ſec. *donabere* vel *dominabere* Exc. Schott. Gronovius adſcripſerat locum iv. Conſ. Honor. 648.

Et toto dotanda mari.

dotabere vel *donabere* vel *dominabere* Oxon. pr. *ditabere* vel *donabere* vel *dominabere* Reg. *coelo* pro *mundo* Med. ſec.

282. *dederant quos*] *dedit aut* Put. *conſtrinxit acu* Leid. pr. *conſtringit* Vat. ſec. Rott. duo Med. Urſin. Cod. duo Oxon. Reg. Pat. Tholoſ. duo Petav. totidem Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. *confringit* Var. LL. ed. Antv. *diſtinguit* vel *conſtringit* inc. Heinſ. *ſuccingit amictus* Med. quart. *amictum* Vat. pr. Med. pr. Pal. Vat. Livin. *pilenta ſonant* Moret. pr. Heinſius lectorem ablegaverat ad not. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 145. *ſacram* Oiſel. Ambr. ſec. *ſacra* omnes fere Codd. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. in quibus & *ſacram* ex conjectura, Ald. ed. Parm. & Vicet. mox, *tantumque cupit* Oxon. ſec. m. pr. *priſcus amoris* Vat. pr. & tert. m. pr. Pric. Oiſel. Florent. *primus* vel *priſcus* Med. ſec. Inc. Heinſ. *Turbata cervice* Exc. Lucenſ. ſec. adpoſito + ſigno, ut ibi eraſa vel interpolata fuerit vetus lectio. *Curvata* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *Curvatas* Farn. *Crinata* Tholoſ. *Pharſalica* duo Vatt. Petav. pr. Exc. Laeti.

292. *Pervolat & notos*] *totos* Pal. *atque novos* Mazar. *totos* vel *notos* Med. pr. *Pervolat binnitu conceptos* Exc. Cod. Rhem. *efflagitat* Exc. Laeti. *amnes* Exc. Lucenſ. pr. *omnis* ed. Vicet. *amnis* Med. tert. *ignes* Leid. pr. m. ſec. & decem alii, Exc. Schott. item Var. LL. e marg. Parm. *amnes* vel *ignes* Vat. quart. *accenſos* Petav. tert. *accenſis* Exc. Lucenſ. pr. *accenſus* viginti Codd. Exc. Schott. & Gevart. ed. Vicet. & Parm. *accenſis* vel *accenſus* Med. tert. Reg. Mazar. Oxon. pr. *mulget* Vat. pr. m. pr. *magiſtrum* inc. Heinſ. Ambr. ſec. *magiſtros* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *armenta magiſtro* pro *marito* Med. ſec. m. pr. *ſocerum juxta* ed. Vicet. *circa* triginta alii, Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. pr. Schott. & Lucenſ. pr. Sched. Gud. Ald. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *ſignifer ultra* Exc. Gevart. *pluviae ritu diſpergere flores* Vat. ſec. Pric. Urſin. Cod. Tholoſ. Pat. Exc. Gevart. *ritu pluviae* duo Vatt. Petav. pr. *diffundere* Jun. pr. *flores* vel *rores* Reg. Oxon. pr. *diem perfundere* Pal. Med. pr. Put. Thuan. Bonon. Pat. m. pr. *diem* vel *ducem* Vat. pr. & tert. *profundere* Farn.

299. *Haec quoque velati l. myrtoque*] *Hoc quoque* Reg. *lauro myrraque* Med. tert. *Dure parens* Jun. pr. *premis Elyſias* Vat. pr. Pal. Pric. Oiſel. Med. pr. Thuan. Mazar. *colis* vel *premis* Jun. pr. Vat. tert. Florent. *ſedes* Pat. *colles* Vat. ſec. Cod. Urſin. *ſodes* vel *valles* Put. *praemiſſa* Jun. pr. *Stilico* Vat. ſec. *Jam gratae*] hic verſus deerat in Pal. *En gratae* duo Vat. Oiſel. Jun. pr. Florent. Med. quart. *grates* Vat. ſec. *cuae* pro *gratae* Var. LL. ed. Antv. *cunabula* vet. Gyr. Leid. pr. Ambr. ſec. Pat. m. pr. Moret. ſec. Med. tert. duo Oxon. Cod. Epigr. Ambr. *conubia* omnes Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *connubia* vel *cunabula* inc. Heinſ. Mazar. Exc. Lucenſ. pr. *penſant* Vat. tert. Put. duo Petav. ed. Parm. *votumque reponit* Pric. *rependit* Farn. Med. quart. *reponit* Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſerat locum ex 1. laud. Stilic. vs. 70. *rependit* vel *reponit* Lov. Florent. Med. pr. *Quae dederat* Moret. pr. *dederas* Petav. pr. & Jun. m. ſec. Urſin. Cod. Mazar. *dederat* duo Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *genitor dederas* Tholoſ. Ambr. *dederat* vel *dederas* Moret. *pigeſcit* Var. LL. ed. Antv. *extrema fefellit* Farn. *quem legeres* duo Vatt. Pal. tres Med. Put. Thuan. duo Petav. Leid. pr. Oxon. pr. m. pr. Lov. Bonon. Vat. Livin. Exc. Laeti & Lucenſ. *cui leges* duo Vat. Pric. Rott. Reg. Mazar. *quem leges*, vel, *cui leges* Petav. ſec. *cui leges* vel *quem legeres* Vat. tert. Jun. pr. Farn. Med. ſec. *pignora tanta* Ambr. pr. *regni* pro *rerum* Jun. pr. *tantae* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Med. pr. Put. m. ſec. Thuan. Mazar. *rerum* Med. ſec. *tantae* vel *rerum* Florent.

309. *Dicere nunc poſſem*] ſic Vat. ſec. Med. tert. Cod. Urſin. vet. Gyr. Moret. ſec. Leid. pr. Ambr. tert. Lov. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſic de bell. Gild. [491.]

Quaſſatis cupio tellurem figere roſtris.

non *cupimus*. *Diſcere* Petav. pr. Mazar. Exc. Gevart. *poſſemus* tredecim alii. *poſſent* Petav. tert. Cod. Epigr. Ambr. *poſſent* vel *poſſemus* Oxon. ſec. *poſſem* vel *poſſemus* Petav. ſec. *proelia juſta* Farn. *cruentarint* Exc. Lucenſ. pr. *cruentarunt* inc. Heinſ. Med. ſec. Jun. pr. Var. LL. e marg. Parm. *cruentarent* octo alii & ed. Vicet. mox *fulminat* Rott. Med. tert. *hoſtes* Vat. ſec. Cod. Urſin. *haſtam* Reg. m. ſec. *quem tempeſtiva* Med. tert. *Cui tempeſtiva* legit Heinſius. *Non canimus* Pat. *qui conſilio* Jun. pr. *Conſilii* Vat. tert. *conſcilio* Farn.

Farn. *diſſidet* Thuan. Petav. Mazar. Ald. & ed. Parm. *diſſilit* tredecim alii, Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. m. pr. & ed. Vicet. *diſſilit* vel *diſſidet* Oiſel. Reg. duo Oxon. Lov. Exc. Gevart. dein, *in gremio robur* Vat. tert. m. ſec. *ingenio* vel *invicto* Florent. *prudentia* vel *patientia* Jun. pr.

316. *Fronte quis aequali*] *aequalis* Pric. Rott. Florent. Ambr. pr. Moret. ſec. Med. quart. Lov. Exc. Gevart. *aequalis* vel *aequali* Vat. pr. *quam ſic* Exc. Lucenſ. ſec. appoſito + ſigno. *decorent* Vat. pr. *ſufficient* Jun. pr. *tantis quae* quatuor Vatt *quae tantis* Vat. pr. Pal. Med. pr. & Moret. Thuan. Mazar. Vat. Livin. *culmina* Reg. *terris* pro *curis* Exc. Gevart. *Stet* Ambr. tert. *Sis* Jun. pr. *Sis* vel *Stes* Vat. quart. & quint. Petav. pr. *in populis* Tholoſ. *clamat* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *clament* & *videbunt* Moret. ſec. *clamet* legit Heinſius. *Hic eſt*, *hic Stilico* duodecim ſcripti & Sched. Gud. *Hic* vel *Hoc* Petav. pr. *Hic ille eſt* tres Vatt. Rott. *Hic eſt hic Stilico ſeſe* Vat. Livin. *qui ſic* Med. tert. *ſic ſe* Farn. atque ita legit Heinſius. *ſeſe* Leid. pr. & tredecim alii, item Sched. Gud. *Sic te* vel *ſic ſe* Vat. pr. Rott. Med. ſec. *effert* Oxon. ſec. Heinſius adſcripſerat locum VI. Conſ. Honor. vs. II.

——— *quem mons Evandrius effert.*

ut ibi in Cod. Oxon. comparet. *nec voce* Rott. Reg. Ambr. pr. Bonon. Tholoſ. *poteſtati* inc. Heinſ. dein *ſtimulata* duo Vatt. Petav. ſec. m. pr. Var. LL. ed. Antv.

323. *Hoc donat N. tibi*] ita triginta Codd. & Var. LL. e marg. Parm. *Haec donat* Cod. Epigr. Ambr. *Formoſusque rubor* Thuan. *vultus auctura* Jun. pr. Vat. ſec. Med. quart. Reg. Mazar. Cod. Urſin. *auctore* Petav. tert. *vultuque actura verendo* Var. LL. ed. Antv. *vultuque auctura verendo* Med. pr. *actore verendo* Cod. Epigr. Ambr. *actore verendo* vel *auctura verendus* Petav. ſec. *verendos* Petav. ſec. *feſtiva* Exc. Gevart. *feſtina* vel *feſtiva* Petav. ſec. *feſtiva venit* vel *canit* Vat. quint. Heinſius adſcripſerat locum Plin. in Panegyrico. ubi *feſtinatae ſenectutis inſignia* vocat *Canitiem*, quam in Trajano commendat, quae Claudianus videtur reſpexiſſe. vide locum apud Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 239. *cum ſorte* Leid. pr. & duodecim alii, item Exc. Lucenſ. ſec. *non ſorte* Pric. *conſorte remoto* duo Vat. Jun. pr. duo Oxon. Cod. Urſin. item Ald. & ſic legit Gevartius, Rufinum intelligens, in Epiſt. ad Heinſium. *remota* vel *remoto* Put. Petav. pr. *Contingunt* octodecim ſcripti, Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *Contingat* Vat. tert. Pric. Med. ſec. *Contingant* Med. tert. *Contingit* Vat. Livin. Ald. *Contingunt* vel *Contingat* Vat. pr. *Contingunt* vel *Contingant* Exc. Schott. *gravitas ſenio* Vat. ſec. Farn. Put. Ambr. tert. Exc. Laeti & Gevart. *ſenio gravitas* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Florent. duo Med. Cod. Urſin. Thuan. Mazar. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *gravitas ſenii* decem alii, Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. nec non Var. LL. e marg. Parm. *gravitasque ſeni* pro *ſenii* duo Med. inc. Heinſ. Moret. ſec. duo Petav. Leid. pr. Ald. item Var. LL. ed. Antv. *gravitasque ſeni* vel *gravitas ſenii* Oxon. pr. *gravitasque ſeni*, vel *gravitas ſenii*, vel *ſenio gravitas* Exc. Schott. dein, *viresque regendi* Pal. Thuan. Med. pr.

328. *non ulla nocendi*] *nocenti* legit Heinſius. *non ima* Mazar. *infeſti* Exc. Schott. *infenſi* vel *infeſti* Reg. *infecti* vel *infeſti* Vat. quart. Oxon. pr. *movet* Jun. pr. *non frenat* Florent. Mazar. *removit* pro *reſolvit* Petav. ſec. *cuſtos fidiſſime pacis* duo Vatt. Petav. pr. *juſtiſſime* Jun. pr. *pacis fidiſſime cuſtos* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *doctorum* Vat. pr. m. pr. Ambr. ſec. m. pr. Bonon. Pat *doctorum* & emend. *tutorum* Put. *doctorum* vel *ductorum* Moret. ſec. *Plus tibi plus* Vat. ſec. Urſin. Cod. *Plus tibi quam* Reg. Oxon. ſec. Moret. ſec. *Plus tibi plus* vel *Plus tibi quam* Oxon. pr. *functi* pro *cuncti* Oiſel. *cunctis* Ambr. pr. *fatentur* vel *fatemur* Med. pr. *Et gener eſt* Moret. pr. *tuum genus* Med. quart. *tuis* Vat. quart. *tui* Ambr. pr. Med. ſec. m. pr. Sched. Gud. *innecte coronas* Moret. ſec. *innecte* vel *vincire* Reg. *coronam* idem. Reg. & Exc. Laeti.

337. *Inſere te*] *Inſerere* Pal. unde Heinſius *Inſerere O* legit. *contento jure* Petav. tert. *tropaeis* pro *choreis* Oxon. ſec. m. pr. *jubeas ſimiles* Pric. m. pr. *ſimiles videat* Med. quart. *ſimilis* Exc. Lucenſ. pr. *Terimantia* Oxon. pr. *proles creſcat* Reg. *uterus* vel *proles* Oxon. pr. *Honorides* Vat. ſec. *conſidet* Lov. Tholoſ. Moret. ſec. Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. in calce Vat. pr. adſcriptum erat, EPITHALAMIUM HONORII EXPLICIT. INCIPIT DE BELLO GILDONICO LIB. I.

AD

AD FESCENNINA

IN NUPTIAS

HONORII AUG. ET MARIAE.

Haec Feſcennina in MSS. omnibus Epithalamio praefiguntur. In Moret. ſec. hoc carmen ſequitur poſt libros in Eutropium. In Moret. pr. & Exc. Gevart. nulla eſt inſcriptio, & ſequuntur haec poſt IV. Conſ. Honor. In Vat. quarto erat, *Incipit prooemium Honorii & Mariae Epithalamium.* & in margine, *Incipit Epithalamium carmen vel Feſcenninum.* In Petav. pr. legebatur, *Incipit Feſcennina de Nuptiis Honorii Aug. Lib. II.* Tholoſamus habet, *Incipit Fecennina de Nuptiis Honorii Aug. Feſcenna* eſt in Bonon. Lucenſ. pr. exhibet *Incipit Feſcennina de Nuptiis Honorii Auguſti.* Aldus *Epithalamium* inſcribit. In Var. LL. e marg. Parm. ſimiliter legitur *Epithalamium ſuper Nuptias Honorii. Feſcennina.* in Lov. Exc. Schott. & Sched. Gud. *Feſcenina* vocatur.

Feſcenninus] Heinſius adſcripſerat loca Senec. Med. p. 223. Caſaub. de Satyr. Poëſi pag. 235. Horat. Epiſt. ad Aug. & Schol. pag. 694.

1. *pulchrior*] *clarior* Vat. tert. m. pr. Var. LL. e marg. Parm. *clarior* vel *pulchrior* Mazar. *ſagittis* vel *ſagittas* Vat. tert. *mittere* Pal. Med. pr. *tendere* eſt in vulgatis. Heinſius adſcripſerat ſeqq. „ Videndum an *tendere ſagittas* ſit Latinum. „ *Tendere arcum* dicitur. *intendere ſpicula* Epi- „ thal. Pallad. 20.

Mollia laſcivis intendunt ſpicula Faunis.

quomodo & Bell. Gild.

—— *& intentos capiti circumſpicit enſes.*

doctior Vat. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Equis* Tholoſ. *Eques* vel *Equis* Vat. tert. Heinſius adſcripſerat Auſon. Epiſt. XXI. init. *Lede* Vat. pr. *malet* Mazar. *Profert* pro *Praefert* Oxon. pr. *propior Thetis* Exc. Cod. Rhem. *Credit* vel *Condit* Rott.

10. *Tu quum per altas*] ita Florent. tres Med. Ambr. pr. Tholoſ. Exc. Lucenſ. pr. *Tunc quum* Med. quart. Urſin. Cod. *Cum tu* inc. Heinſ. *Et nunc per altas* Lov. *Praedo* Vat. pr. vet. Gyr. Farn. Exc. Lucenſ. ſec. adpoſito + ſigno. *Rhedis* vel *Freno* conjecerat Heinſius, ſed *Rheda* deleverat. *regis* Vat. quint. Rott. Petav. ſec. *reges* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *regas* Leid. pr. Oxon. pr. vet. Gyr. Reg. m. pr. Med. tert. *Luduntque* Rott. Reg. Oxon. pr. *Ludantque* octo alii, item Exc. Lucenſ. ſec. *Ludentque* omnes Vat. Pal. Farn. *Laudantque* Bon. Pat. *Ludentque* vel *Plaudentque* Petav. pr. Heinſius adſcripſerat locum Silii Lib. XVI. [363.]

Inſignis multa cervice, & plurimus idem
Ludentis per colla jubae.

Telis haerebunt Exc. Lucenſ. ſec. *Admittit haſtam* Florent. *ſtudium* pro *haſtam* Jun. pr. *ſuperbior* Var. LL. e marg. Parm. *ſuperior* Petav. tert. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *adverſum* vel *adductum* Jun. pr. *ſpernet* Vat. tert. m. ſec. *ſpernit* octo alii. *ſpernat* Vat. pr. m. ſec. Thuan. atque ita corrigit Heinſius. *Damnet* Vat. m. ſec. Thuan. Moret. pr. *Damnat* decem alii. *reductum* vel *revinctum* Reg. *Delium* pro *Virbium* Thuan.

18. *Quum poſt labores*] *Cum* Put. *voles* Med. quart. inc. Heinſ. duo Ambr. Pat. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. & Vicet. *cubes* Leid. ſec. cum duodecim aliis, item Sched. Gud. *viles* Var. LL. ed. Antv. *Cibi* Pal. *vires* Vat. pr. Farn. Oiſel. Pat. m. pr. *jaces* Med. tert. Oxon. pr. *jaces* & emend. *voles* Leid. pr. *petes* Exc. Lucenſ. ſec. *jaces* vel *cubes* Reg. *jaces* vel *voles* Vat. pr. & quint. Farn. *vires* vel *jaces* Petav. ſec. *cubes* vel *voles* Pric. Moret. pr. & Lov. cum gloſſa *ſc. fallere. jaces* vel *vires* vel *voles* Tholoſ. *vires* vel *ſoles* vel *cubes* Florent. Heinſius corrigebat *lubet. gelida ſpecu* Vat. pr. & tert. Pal. Farn. Med. pr. *uret tunc* Thuan. Jun. pr. Ambr. ſec. item Moret. *uret tum* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *tum* deeſt Moret. ſec. *uret tam* Oxon. pr. *uret in Dryadas* ſeptem alii & Var. LL. ed. Antv. *uret tum* vel *iret* in Put. *iret in Dryadas* Vat. tert. Pal. Oiſel. duo Med. Mazar. Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ibit* vel *iret in* Vat. pr. *iret* vel *uret in* Florent. *Dryadas* Med. tert. Reg. duo Ambr. Vet. Gyr. Oxon. pr. Leid. pr.

 Exc.

Exc. Lucenſ. ſec. *Dryades* ſex alii. *Dryadas* vel *Dryades* tres Vatt.

23. *Quot aeſtuantes*] *Quo te* Oxon. pr. Petav. ſec. Med. tert. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. *Quot te* Vat. ſec. Moret. ſec. Reg. Cod. Urſin. Exc. Laeti. ed. Parm. *Quod te* ed. Vicet. *Quantum* Vat. tert. Leid. pr. *Quantae* Pric. *Quot te* vel *Quam te* Rott *caperent oscula* Mazar. *Naiades* omnes Vatt. duo Leid. Pal. Farn. Oiſel. *Naides* Lov. m. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *horridis* pro *acerbis* Vat. pr. *acrior* pro *horridior* Mazar. *Getis* pro *Scythis* Pric. *beſtiarum* Jun. pr. *ferocior* Leid. ſec. m. ſec. Med. quart. Exc. Gevart. *Quis cum* Vat. tert. Med. quart. Cod. Urſin. *Quis* vel *Qui* Vat. pr. *Qui* ſeptem alii. *accipiat* tres Vatt. Jun. pr. Rott. Petav. pr. Cod. Urſin. Exc. Pat. rec. *accipiat* Med. tert. *ambiat* Med. tert. Pal. qui & *ambierit* ex conjectura exhibet. *accipiat* vel *arripiat* Put. mox *ſaeva petiſſes* Leid. pr. Petav. ſec. *petiſſes* vel *petiſti* Reg. *Amazones* Vat. pr. Farn. Pric. Florent. Med. tert. m. pr. Reg. Thuan. Mazar. duo Moret. *Peltataque pugnas deſeret* Mazar. *deſererent* Bonon. *patris* vel *Martis* Petav. pr. *In te frementes* Mazar. *frequentes* Exc. Pat. rec.

37. *Et ſeminudo*] *ſeminidum* Jun. pr. m. ſec. *E ſeminudo* Cod. Epigr. Ambr. *nox te faciet* Farn. Mazar. *te nox faciet* Vet. Gyr. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm. *mox te* Thuan. *mox* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *faciat* Leid. ſec. *Primiſque ſeſe* Lov. *Noviſque* Mazar. *Jungi* Pal.

42. *Age cuncta*] Hic in vulgatis *Ode ſecunda* ſcribitur. in Moret. pr. & Exc. Gevart. haec inſcriptio deeſt. duo ultimi verſus hujus odes in unum committuntur in tribus Vatt. duobus Med. & Petav. Reg. Pal. Moret. ſec. & Exc. Gevart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Auge* Reg. m. pr. Oxon. pr. *Lege* Tholoſ. *cuncta thoro nuptiali* Petav. ſec. *Delius* pro *tellus* Pal. *Celebret* Jun. pr. m. ſec. Petav. pr. Vatt. duo *celebra* vel *celebret* Florent. *choros* tredecim Codd. Exc. Cod. Rhem. *toros* vel *choros* Reg. *erilis* Leid. pr. *herilis* Vat. pr. *viriles* Med. ſec. Put. Mazar. Ambr. ſec. Exc. Cod. Ehem. *heriles* vel *viriles* Petav. tert. *foliis* Oxon. pr. Med. ſec. m. ſec Pat. Ambr. ſec. item Moret. *fluviis* vel *foliis* Vat. quint. Rott. Reg. Put. Petav. pr. *canta* Med. ſec. m. pr. *canet* Lov.

47. *favete campi*] *tacete* inc. Heinſ *campis* ed. Parm. *Venere favete* Pal. Med. pr. Mazar. *Venetici* Med. tert. *Veneri* vel *Veneti* Put. *jam roſetis* Ambr. ſec. *ſe roſis* Med. ſec. m. pr. Mazar. *ſe* deeſt Thuan. & Moret. pr. *Et rubeant pruinae roſis* Thuan. *rubeſcant* inc. Heinſ. *modo pruinae* Moret. ſec. *Athos* pro *Athesis* Med. quart. *Calamiſque* vel *Claniusque fluv.* Oiſel. *flexuoſus* Florent. Med. tert. *flexuoſis* novem alii. *Leve* quatuordecim Codd. & ed. Vicet. *Lene* duo Vatt. Pal. Farn. Jun. pr. Oxon. & Ambr. pr. *nuncius* pro *Mincius* Vat. pr. qui & *micius* exhibet. *mitius* Var. LL. ed. Antv. *Minciusque* Vat. ſec. Med. ſec. dein, *alvis* pro *alnis* Vat. pr.

58. *Reſonet Quirite Thybris*] *Reſones* Pat. *Quirine* Ald. *Quirite* viginti quatuor ſcripti, Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. ſec. ed. Vicet. & Parm. *Tigris* Tholoſ. *Dominique* Exc. Lucenſ. pr. *Deumque* Med. ſec. m. pr. Mazar. *Denique* Vat. quint. *Donumque* Vat. pr. *Demumque* Rott. Tholoſ. Ambr. ſec. Moret. ſec. Cod. Epigr. Ambr. ed. Vicet. *Demumque* vel *Dominique* Reg. *Dominique* vel *Omnique* Exc. Laeti. *jocis* pro *votis* Ambr. ſec. *coronat* Vat. quint. Tholoſ. *arces* vel *fores* Mazar. *Fluit* viginti octo Codd. Exc. Schott. & Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. item e marg. Parm. & Ald. *unde* omnes Vatt. Farn. Lov. *inde*, Ambr. pr. Vat. tert. m. ſec. Put. *Effluit* pro *Fluit unde* Med. pr. *unde* vel *inde* Exc. Schott. Heinſius adſcripſerat ſequentia. „ ſic „ Claud. alibi. [Laud. Seren. 56.]

—— *ſeries his, fontibus Aelia fluxit.*

„ atque ita *manat* dixit Spartian. Init. Hadrian. „ *Origo Imperatoris Adriani vetuſtior a Picentibus,* „ *poſterior ab Hiſpanienſibus manat.* quare miror, „ cur Claudianus gentis Aeliae originem Hiſpa- „ nam faciat. vid. locum Victoris apud Caſaub. „ ad hunc Spartianſ locum pag. 2. Ed. fol.

65. *Imperio foeta*] ſic duo Ambr. Med. quart. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *feta* Vat. quart. *ferta* inc. Heinſ. *freta* Leid. ſec. & viginti ſeptem alii, Exc. Gevart. Sched. Gud. *foeta* vel *freta* Petav. pr. Moret. ſec. *numeret* Vat. tert. poſt hunc verſum Tholoſ. tres alios inſerit.

Theodoſium faventibus
Cunctis apud Sirmium
Purpuram induit.

matrem puella Pal. Med. pr. *ductus* Rott. *flamineo* Rott. tres Vatt. Pal. Farn. Ambr. ſec. Med. quart. Mazar. Exc. Laeti. *flammeo* vet. Gyr. Oxon. pr. Leid. ſec. Moret. ſec. tres Med. Put. Pat. Tholoſ. Lov. cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Vicet. ed. *flamine* Vat. quart. Oiſel. Petav. tert. *flameo* Vat. tert. m. pr. Pric. *flamigero* Ambr. ſec. *flamineo* vel *flammeo* Vat. pr. *Stegma* Med. pr. *Scema* Vat. quint. Rott. *cucurrit* Pat. *recurrat* Oiſel. Ambr. ſec.

72. *Decorent vireta Baetin*] *vineta* Jun. pr. *vincta* Var. LL. ed. Antv. *virecta* Oxon. pr. Leid. ſec. Put. Exc. Gevart. *Baetin* Florent. *Baetim* Jun. pr. *Baethim* Farn. *Betim* Exc. Lucenſ. pr. *Baethen* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. tres Med. *Bae-*

Baetbem quinque alii & ed. Vicet. *Betbem* Bonon. Pat. cod. Epigr. Ambr. *Betben* Put. Thuan. Mazar. Ambr. pr. *Beten* Leid. pr. Reg. Oxon. pr. *Betem* duo Petav. Leid. ſec. Lov. *Baetbem* vel *Baetbim* Vat. pr. *Generis*, ſine copula, Mazar. Reg. Oxon. pr. *procurator* Vat. tert. *Inſidietur* Petav. tert. *undis* duo Vatt. ed. Vicet. *antris* Codd. plurimi, Exc. Lucenſ. ſec. Ald. ed. Parm. item Var. LL. ed. Antv. *Orienſque* Pric. Exc. Lucenſ. ſec. *Oriens*, ſine copula, tres Vatt. Pal. Med. pr. *ſigna* Ambr. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *regna* Petav. Ambr. ſec. *Similiſque* pro *Simulque* Rott. *plaudant* Vat. pr. Farn. *plaudas* Pal. Med. pr. Thuan. *plaudens* Vat. quint. *laudet* Vat. ſec. Cod. Urſin. *pangat* Pat. *pangat* vel *plaudat* Put. *Occidens*, ſine copula Moret. ſec. Hic vero verſus deeſt in Med. quart. & Oxon. pr. Jun. pr. vero duos illos verſus ſic tranſponit *ſimul Occidenſque plaudant Orienſque regna frat. jocentur* Pric. Med. tert. Reg. Mazar. duo Petav. Ambr. pr. Moret. pr. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *locentur* octodecim alii & ed. Parm. *locantur* Lov. cum gloſſa *i. e. laetentur. loquentur* Var. LL. e marg. Parm. *laetentur* duo Med. Thuan. Ambr. ſec. Ald. *laetentur* vel *locentur* duo Vatt. Pal. *jocentur* vel *locentur* Oxon. pr. dein, *quaeque tepent* Ambr. pr. Sched. Gud.

82. *Aquiloniae*] *Aquilone* Exc. Gevart. *Rabidi* duo Leid. cum viginti quatuor aliis, Exc. Gevart. Laeti, & Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Rapidi* Vat. quint. Pal. Farn. Reg. Heinſius adſcripſerat locum Rutilii Itin. Lib. I. [463.]

Illic me rapidus conſiſtere Corus adegit.

niſi & illic *rabidus* legendum ſit. *Rapidi* vel *Rabuli* Tholoſ. *Chori* pro *Cori* Var. LL. ed. Antv. *Teneat* pro *Taceat* Tholoſ. *dominetur annum* Vat. pr. *per annum dominetur* Rott. *Prodominetur* Ambr. ſec.

87. *Solitas galea*] *Hoc carmen bis legitur in nonnullis libris, hic & poſteriori loco in fine libri de Bello Gildonico.* Put. Liber Gyrald. inſcribit *Ad Stiliconem* in Petav. pr. vocatur *Epinitium Epigr. Solis* pro *Solitas* Petav. tert. *Solitas galea* Lov. *Stilico* tres Vatt. *Stilicho* Vat. quart. *vacuumque procul.* Put. Lov. Petav. pr. Oxon. ſec. *relegat* Vat. quint. *Gratus* pro *Tractus* Vat. pr. *rurſus ad aulam* Pric. *matris* vel *patris* Vat. quart. *ſedera* Petav. pr. m. ſec. Sched. Gud. *foedera* vel *pignora* Florent. *primum* Florent. *prius* Vat. pr. *fueras* vel *fuerat* Jun. pr. *fuiſti* Moret. ſec. *eris ſocer* vel *erit* Jun. pr. *Quae jam rabies* in Leid. ſec. hic erat hiatus aliquot foliorum. *Ecquis dabitur* Med ſec. *color* Pal. *calor* Ambr. ſec. *color* vel *locus* Oiſel. *quid dabitur colori* Pat. *Stilico ſocer eſt! Stilico pater eſt.* Oxon. ſec. *Stilico pater eſt, ſocer eſt Stilico* Florent. Pal. Med. pr. Put. Moret. pr. Lov. Jun. pr. Oxon. pr. Petav. pr. Ambr. tert.

99. *Idalium jubar*] *Sidereum* Vat. tert. *Dilectus Veneri* Petav. pr. cum hac Gloſſa. Virgil. [VIII. 589.]

Lucifer exit,
Quem Venus ante alios aſtrorum diligit ignes.

pudor Exc. Lucenſ. pr. *timor* Pal. Med. pr. Thuan. ed. Vicet. *lacrimae* Thuan. *Nec ceſſa* Vat. pr. & quart. Pric. Rott. inc. Heinſ. Moret. pr. Ald. *Nec ceſſat* Amb. tert. Var. LL. e marg. Parm. *propius aggredi* Pric. *Inpacata* octodecim ſcripti, Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Jam pacata* inc. Heinſ. ed Parm. & Vicet. *Nam pacata* Ambr. tert. *ſerviat unguibus* pro *ſaeviat* Var. LL. ed. Antv. Heinſius adſcripſerat ſeqq. ſic in Celerinae Epithalamio [vs. 135.]

— nec Scythicas infenſis unguibus iras
Exercere velis.

Tollendum quoque mendum ex Aviti Allocutione Sponſali apud Salmas. ad Hiſt. Aug. p. 285.

——— nec candida laedas
Unguibus ora vide.

ſic legendum. vulgo apud Salmas. *In quibus* ſine ſenſu. vet. Cod. *Nunc quibus.* haec Heinſius. mox, *Nec quiſquam* Vat. tert. Oxon. pr. *Non, fruitur quiſquam* Lov. *coloribus* vel *odoribus* Oxon. pr. *Hyblaeos tenebris* Mazar. *Hyblaeum favum* Pric. *ſpoliet* Oxon. pr. m. pr. *non ſpoliat* duo Med. Ald. deinde, *Si fronti timeat, ſi caveat rubos* Vat. ſec. Cod. Urſin. *timeat tubas* Jun. pr. m. pr.

110. *Accenditque*] *Acceditque* Thuan. Pal. Petav. tert. *Quod flenti.* Hic verſus deeſt in Vat. pr. *tulerim* Med. pr. *oſculo* Med. tert. *hoc quoties* Var. pr. Put. *Aſpirare novam* Bonon. *pectoribus facem* Pal. *Manſuramque fidem* Pal. Thol. duo Med. *menſibus* Moret. ſec. *gentibus* Jun. pr. m. pr. *vinctis* duo Med. *victis* Pal. Med. pr. & quart. *tradite* pro *nectite* tres Vatt. Florent. Med. ſec. Cod. Urſin. Jun. pr. Moret. pr. Lov. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *tradite* vel *nectite* duo Vatt. Rott. *laeto* pro *lento* Jun. pr. *plamite* Var. LL. ed. Antv. *aſſidui* Farn. atque ita Heinſius legit. *aſſiduo* octodecim ſcripti, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *aſſiduis* Thuan. Oiſel. Med. ſec. Mazar. Petav. tert. Exc. Schott. & Cod. Rhem. *aſſidue* Var. LL. e marg. Parm. *aſſiduo* & a m. ſec. *aſſiduis* Jun. pr. *aſſidui* vel *aſſi-*

aſſiduis Put. *nuncii* Oiſel. *nunciis* duo Med. Mazar. Petav. tert. Exc. Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv. *mutuo* Thuan. *mutui* Jun. pr. *mutuis* vel *nuncii* Vat. pr. *mutuis* vel *nunciis* Vat. tert. Put. *nunciis* vel *labiis* Pal. *Et labiis* Ambr. pr. *animum* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *animam* Exc. Schotti. *capiat* Vat. pr. Farn. *banelitum* Var. LL. ed. Antv.

123. *Amplexu caleat*] ſic Reg. Moret. pr. m. ſec. Vat. tert. Exc. Schott. *rubeat* Pat. Ald. *careat* viginti quinque Codd. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *caleat* vel *careat* Leid. pr. Oxon. pr. *Tyrias* Vat. pr. *alio ſanguine* Moret. ſec. *nobilitet virgineus* Med. tert. *nobilitat* Tholoſ. *Tunc victor* quindecim ſcripti. *Dum* Ambr. pr. *proſiliat* Pal. Thuan. *referas* Reg. Ambr. pr. *Premiſſisque* Pal. Oiſel. Med. pr. *permiſſis* Auſon. Epigr. 2.

Ludat permiſſis ſobria Muſa jocis.

uti eſt in vet. Cod. MS. *locis* duo Vatt. Pric. Bonon. Med. ſec. *loris* vel *jocis* Put. *licentius* Petav. pr. m. ſec. *Paſſim cum pueris*] Deeſt hic verſus in Med. ſec. *intonet* Med. quart. *inſonet* omnes Vatt. *conſonet* Florent. *axibus* Med. tert. *auribus* quatuordecim Codd. & Exc. Gevart. *ſcopulos* vel *populos* Vat. pr. *Famoſus* Ambr. pr. *Formoſam* Lov. Moret. pr. m. pr. *Mariem* Oiſel. *duxit* Leid. pr. & ſedecim alii. in Vat. quart. & quint. *Ducit Honorius* novum conſtituit verſum.

AD

AD LIBRUM
DE
BELLO GILDONICO.

Hunc librum nonnulli Codd. inſcribunt *tertium in Rufinum.* recenti manu ſcriptus erat in Petav. pr. In Moret. pr. legitur poſt Panegyricum Theodoro dictum. In Moret. ſec. & Exc. Gevart. ſecundo loco legitur. Florentinus Codex inſcribit, *De Victoria Stiliconis & Honorii contra Gildonem.* Vaticanus quartus ſimpliciter, *De Gildone ſive Bello ejus.* Vat. ſec. Rott. pr. Exc. Schott. Sched. Gud. inſcribunt, De Bello Gildonico. Exc. Laeti praeſigunt Praefationem, quae ante Lib. II. in Rufin. legitur, cum inſcriptione Belli Civilis Liber tertius. In Ambr. ſec. & Leid. pr. erat, Incipit liber de Gildone. Petav. pr. habet dictam Praefationem, ut & Leid. pr. in quo erat, *Incipit Propoſitio Libri de Gildone.* In Vat. tert. vet. Gyr. item Vat. Livin. Praefatio deſideratur. In Gyraldi Cod. adſcriptum erat, *De Gildone vid. Oroſ. in VII. & Diaconus XVIII.* Hic vero liber cum MSS. Lucenſibus collatus non erat.

1. *Redditus*] *Redditur* Put. Pat. *Redditus* vel *Subditus* Oiſel. *rurſus* tres Vatt. Oiſel. *rurſum* Put. *Alterius* decem ſcripti. *Alterni* Moret. pr. *poli.* cum τελείᾳ στιγμῇ tres Med. Thuan. Put. Mazar. Lov. duo Petav. totidem Ambr. *Conſpirat geminus orbis* Vat. pr. Oiſel. Vat. Livin. *Conſpirant gemini orbes* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Lov. *Europam* Farn. Pric. Rott. *Europem* tres Vatt. Pat. Florent. Mazar. Petav. pr. *Europen* Vat. pr. Pal. Oiſel. Med. pr. *concordia fratrum* Heinſius adſcripſerat, *Nummus aureus Arcadum apud me. factum* pro *fratrum* ed. Vicet. *Laeta redit* Vat. quint. Exc. Pat. rec. *Leta* Petav. pr. *patriis ſolum quod* duo Vatt. & totidem Med. Oiſel. Vat. Livin. *patriisque ſolum quod* Pal. Pat. Med. pr. *armis* Exc. Laeti. *arvis* ed. Parm. & Vicet. *annis* inc. Heinſ. *armis* vel *arvis* Exc. Pat. rec. mox *tempora differt* inc. Heinſ. *gaudia deſunt* Pal. Med. pr.

9. *Necdum Cinyphias*] *Nondum* tres Vat. Reg. *Cinyphias* vel *Cephеas* Med. ſec. *alas* pro *oras* Vat. ſec. m. pr. *Gildo domitus* Moret. ſec. *Gildon* Vat. tert. Pric. Florent. duo Med. totidem Petav. Bonon. Tholoſ. Lov. Ambr. & Oxon. ſec. ed. Parm. & Vicet. *Gildo* ſeptem alii. Oxonienſis pr. ſequentem de Gildone Gloſſam exhibet. „ *Mortuo Theodoſio Juniore Gildo Comes Africae, arbitratus* „ *parvam in parvulis ſpem fore ſc. Arcadio & Honorio, Africam viribus propriis coepit uſurpare.* „ *Hujus frater Mazelzer germani perfidiam perhorreſcens in Italiam rediit. Gildo duos ejus filios,* „ *quos pater reliquerat, circumventos occidit. Mazelzer ſciens a Theodoſio quantum omnino homines* „ *in rebus deſperatis per fidem impetraverint, Scapanam inſulam adiit, inde ſecum ſanctos viros abducens, cum quibus dies aliquot jejunium continuavit ante triduum quam hoſti contiguus fieret.* „ *Cernit nocte beatum Ambroſium paullo ante defunctum, quo victoriam caperet, diem ſibi indicantem ac locum. Ac tertio die hoſtes ſuos &* „ *Gildonis auxiliares ſine bello dei nutu in deditionem accepit. Gildo ipſe fugam arripiens adſcenſa* „ *navi Africam rediit, & ibi poſt aliquot dies* „ *ſtrangulatus interiit.*" *nec ſpatio* Moret. ſec. *terrae ſpatio* Vat. quart. Pal. duo Med. Reg. ambo Moret. Lov. Tholoſ. Petav. pr. Ambr. tert. *ſpatio terrae* tres Vatt. Oiſel. *ſuum* vel *ſui* Put. *voti* Reg. *mundi* Rott. Med. tert. Tholoſ. Lov. & Leid. m. pr. *belli* vel *mundi* Oiſel. *belli* vel *voti* Oxon. ſec. *mundi* vel *voti* Oxon. pr.

14. *effecta*] *effata* Put. m. pr. *effoeta* Mazar. *effeta* Vat. pr. m. pr. & quart. Oiſel. Bonon. Pat. *effata* vel *effecta* Reg. Florent. Ambr. ſec. *loco* pro *Deo* Pal. Med. pr. *induxit* tres Vatt. Pric. Oiſel. *indixit* octodecim alii, Exc. Gevart. & Pat. rec. ed. Vicet. *indixit*, vel *induxit* duo Oxon. & Vat. tert. *perdidit hoſtem* Pat. *pertulit* Farn. Exc. Gevart. *proterit* Lov. vet. Gyr. *perculit* vel *vendidit* Vat. pr. *perculit* vel *pertulit* Oxon. pr. *Exitium* Mazar. *Exicium* quatuor Vatt. Farn. Pric. Oiſel. *Exitii* duo Vatt. Rott. duo Med. totidem Heinſ. & Petav. Reg. Thuan. Bonon Tholoſ. Lov. Ambr. tert. duo Oxon. Exc. Pat. rec. *Exicii* vel *Exicium* Petav. ſec. *rabidi* Farn. *vultu* Vat. tert. Pal. Farn. Pric. Oiſel. ed. Parm. *niſu* Oxon. ſec. *viſu* ſeptendecim alii, Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *luxu* Vat. ſec. *vultu* vel *viſu* Vat. pr. Put. *non qualis* Vat. ſec. Pal. Pric. tres Med. Reg. Mazar. Moret. pr. mox *tepidos* Ambr. tert. *ſubmittat* Petav. ſec. *legibus* duo Vatt. Reg. Petav. pr. Tholoſ. Moret. ſec. Exc. Pat. rec *fluctibus* Med. ſec. m. pr. *faſcibus* vel *legibus* Oxon. pr.

21. *tardique gradus*] *tardusque gradus* Oxon. ſec. *latentes* Petav. pr. Moret. pr. Exc. Ruben. ed.

ed. Vicet. *jacentes* Exc. Laeti. *jacentes* vel *latentes* Exc. Pat. rec. *Interius.* cum ϛιγμῇ duo Vatt. Petav. pr. & Vat. Livin. *ſedêre* Thuan. ed. Vicet. Ruben. in Exc. ſuis notat ita legi in aliis, & Lipſium hoc maluiſſe. *fugêre* vel *ſedêre* Exc. Pat. rec. *Exedit* unus Heinſ. *Excedit* Petav. ſec. ed. Vicet. *Extendit* Thuan. *laſſata* Vat. quint. Pal. Florent. duo Med. unus Heinſ. Bonon. Tholoſ. Lov. Oxon. ſec. Ambr. tert. *laxata* vel *forata* Pric. *cuſpide* Mazar. m. pr. Ambr. pr. Petav. ſec. Sched. Gud. *cuſpide* vel *caſſide* Med. ſec. Reg. *Caniciem* vel *Canicies* Vat. pr. mox *genibusque gravatis* Pric. *taleſque* ed. Parm. & Vicet. *tales* duo Moret. Lov. Ald. Exc. Gevart. *voce querelas* Med. quart. Exc. Pat. rec. *loquelas* Ambr. pr. *meruiſſet* octodecim ſcripti, Var. LL. ed. Antv. *meruerunt* Exc. Pat. rec. m. ſec. *meruiſſet* vel *meruerunt* Vat. quart. Pal. Leid. pr. Moret. ſec. *moenia* Exc. Laeti. *nomina* ed. Vicet. *necdum* Mazar. *nondum* Leid. pr. & quatuordecim alii, Ald. Var. LL. ed. Antv. *reſpicis* Vat. ſec. *deſpicis* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *reſpuis* Vat. tert. Pric. vet. Gyr. Florent. Pat. Mazar. *reſpicis* vel *reſpuis* Vat. pr. *deſpicis* vel *reſpuis* Put.

31. *Araxen*] *Oaxen* Vat. pr. *Oaxem* decem alii. Exc. Ruben. *Oraxem* Leid. pr. Oxon. pr. Lov. Vat. quart. Rott. Rott. Reg. Mazar. Pat. Tholoſ. *Araxem* duo Med. Thuan. Ambr. ſec. Moret. ſec. Vat. quart. pro varia lectione, vet. Gyr. Exc. Gevart. *Oaxem* vel *Oraxem* Moret. pr. Med. pr. *noſtraeve* duo Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. duo Moret. & Ambr. totidem Oxon. tres Petav. Var. LL. ed. Antv. *noſtraeque* duo Vatt. Pal. Pric. Oiſel. *noſtraene* ed. Vicet. *premeret* Oiſel. *in rubris* viginti octo Codd. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. *rubeis* Med. quart. *fugiamus* pro *figamus* Pat. *vobis* pro *nobis* ed. Parm. *Roma tamen* vel *Roma petit* Med. ſec. *dux optime* Med. quart. pro *ſatiavimus* Heinſius conjicit *ſatiârimus*. *Si qua fuit* vel *forent* Moret. ſec. *exhorret* vet. Gyr. *horreſcit* Moret. pr. *horreret* omnes Vatt. Pal. Pric. *horrebat* Farn. ed. Vicet. Exc. Pat. rec. m. ſec. *horret jam* Vat. pr. m. ſec. Rott. Med. ſec. Bonon. Put. Vat. Livin. *en horret* corrigebat Heinſius. *mundive* Ambr. pr. *morbique* Farn. Med. ſec. *tumuloſve* Vat. quart. Pal. Pric. Rott. Oxon. pr. Leid. pr. *tumuloſque* octo alii. *cumuloſve* Med. pr. m. pr. *cumuloſque* vel *tumuloſve* quatuor Vatt. Farn. Oiſel. dein *crebris* pro *crebras* Vat. quint.

41. *Aut fluvium*] ſic quatuor Med. unus Heinſ. Reg. Lov. Moret. pr. duo Ambr. Exc. Gevart. *Nam* Pric. *An* Oiſel. *Au* Ambr. ſec. *An* vel *Aut* Vat. pr. *minacem* Oxon. pr. *minatum* vel *minantem* Vat. pr. *He mihi* Vat. pr. *Ei mihi* Florent. Med. tert. Petav. ſec. Lov. *Heu* duo Vatt. Reg. Pric. Thuan. Petav. pr. Med. quart. ed. Vicet. *Latiae gentes* Med. pr. unus Heinſ. *gentis* Pal. *urbiſque* vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Laeti. *orbiſque* duodecim alii, ed. Parm. & Vicet. Ald. Exc. Pat. rec. item Gevart. *urbiſque* vel *orbiſque* Oiſel. *Recidit* Pal. *Procidit* Moret. ſec. *quales umbras* Rott. Med. ſec. *talem* Reg. *talem* vel *qualem* Oxon. pr. *fleximus* Vat. quint. Tholoſ. *fiximus* Petav. ſec. *Armato populo* vet. Gyr. *Armatis populis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Armatis* vel *Armentis* Vat. pr. *patrumque* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *patriiſque* Leid. pr. Ambr. pr. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *Conciliis* Vat. pr. *urbeſque* Reg. Oxon. pr. Leid. pr. m. ſec. *omneſque* Vat. pr. *orbemque* Moret. ſec. Ald. *urbeſque* Tholoſ. Heinſius adſcripſerat III. Paneg. Stilic. 284. *hominesque* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *hominemque* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *urbeſque* vel *hominesque* Petav. pr.

49. *Poſtquam jura*] *rura* Oiſel. *elapſi* Vat. pr. & tert. Pric. Oiſel. Ambr. tert. Exc. Laeti. *& lapſi* Leid. pr. & octodecim alii, ed. Vicet. Exc. Gevart. item Var. LL. ed. Antv. *& lapſi* vel *elapſi* Vat. quart. *Arcibus* pro *Artibus* Med. pr. Ambr. ſec. unus Heinſ. *ſenile* pro *ſervile* ed. Vicet. *ſervire* conjiciebat Heinſ. *Nilum Libyamque* Moret. pr. Vat. ſec. *Libyam Nilumque* Exc. Schott. Gronovius adſcripſerat locum Tacit. II. Ann. c. LIX. *dederunt* Pric. *alerem* Pric. incert. Heinſ. ad illa *Claſſibus aeſtivis* adſcripſerat Heinſius locum Spartiani in Commodo. *claſſem Africanam conſtituit, quae ſubſidio eſſet, ſi forte Alexandrina frumenta ceſſaſſent.* de his claſſibus vide Lipſii Electa & Contarenum de re frumentaria. *diviſi* pro *diverſi* Leid. pr. *complerant* Pric. *Nimphis* pro *Memphis* Rott. *parilem* Vat. pr. Oiſel. Florent. m. pr. Mazar. *Pharium* vel *parilem* Put. Vat. Livin. *Pharium annum* vel *Phariam alnum* Petav. pr. *menſibus* Florent. Pat. Petav. ſec. *Frugiferaſque rates late certare* Put. *certaſſe* Farn. Moret. ſec. ed. Parm. & Vicet. *vices* vel *rates* Lov. *occurrere* Mazar. Moret. ſec. *ventis* pro *velis* Put.

60. *Quum ſubiit*] ita Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſubit* Farn. *ſubito* duodecim alii. *Tum ſubito* Pat. *diviſaque* Ald. *diverſaque* Vat. ſec. Pal. Med. ſec. Thuan. unus Heinſ. Moret. ſec. *tura* pro *rura* Pal. *jura* Med. pr. Ambr. ſec. unus Heinſ. qui hoc probat, & adſcripſerat vs. 454. infra *jus Latium* &c. item Vopiſc. in Probo p. 239. *Copton & Ptolemaidem Romano juri addidit.* mox *novae* tres Vatt. duo Oxon. totidem Med. & Petav. Leid. pr. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Mazar. inc. Heinſ. Moret. pr. & ſec. cum gloſſa *i. e. Romae*. Exc. Gevart. item Cod. Rhem. *novam* duo Vatt. Pal. Pric. Petav. ſec. m. ſec. ed. Parm. *novae* vel *novam* Put. *Nothi* Farn. *unica mundi* Med. tert. *Libyae* Vat. ſec. *Libye* viginti Codd. item Ald. *fovebat* Exc. Laeti. *favebat* Lov. *ferebat* Med. quart. *& anni* vel *in annum* Reg.

dum

dum pro *nunc* Petav. ſec. *Gildon* Exc. Laeti. *Gildo* omnes Vatt. Pal. Farn. *tenuit* pro *rapuit* Pal. Med. pr. inc. Heinſ. *tacentis* Ambr. ſec. *cadentes* vel *potentis* Lov. deinde *metitur* Oiſel. Pat. Put. m. pr. Leid. pr. Oxon. ſec. Ambr. tert. Exc. Gevart. *ponto* pro *voto* Mazar.

68. *ſi qua venit*] ita Oxon. pr. *quod fortaſſe* Oxon. ſec. *parato* pro *potenti* Pric. *praedo* Pal. Med. pr. unus Heinſ. Reg. Thuan. Lov. Tholoſ. Oxon. pr. Ald. *praeda* novem alii. *praedo* vel *praeda* Med. pr. Exc. Pat. rec. Heinſius adſcripſerat locum Spartian. in Severo pag. 71. *poſtea invadentibus multis Rempublicam, res Romana praedonibus direptui fuit. non debita* Thuan. Ald. *nec* Vat. Livin. *reddi* Vat. ſec. *reddit* octo alii, Var. LL. ed. Antv. *gaudet jactatque* Tholoſ. Med. ſec. *prare* pro *praebere* Pat. *Vibrat* Med. tert. mox *ideoque* pro *ideone* Mazar. *tot annos* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *annis* Vat. ſec. Farn. Oxon. pr. Moret. ſec. Ambr. tert. Lov. m. pr. *annos* vel *annis* Reg. *timida* Vat. pr. Reg. Petav. ſec. *geſſi Carthagine bellum* Moret. ſec. *contemta* Vet. Gyr. Vat. Livin. Put. Reg. Thuan. Mazar. Lov. Moret. ſec. tres Ambr. Exc. Gevart. *contenta* ed. Parm. *contempta* Pat. Tholoſ. Sched. Gud. *hoc* Put. Reg. Thuan. Mazar. quatuor Med. duo Heinſ. Lov. Pat. Moret. pr. tres Ambr. Var. LL. ed. Antv. *genitor damnis* Med. tert. *damni* Pal. Med. pr. *haec damnis* Petav. pr. *emi* Vat. pr. & tert. Pric. Oiſel. Pat. Put. m. ſec. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Ald. *emit* Med. pr. Thuan. *egi* tres Vatt. Farn. duo Med. totidem Oxon. tres Petav. duo Ambr. Reg. Put. m. pr. Bonon. Tholoſ. Lov. Leid. pr. Moret. ſec. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *egi* vel *emi* Rott. Ambr. ſec.

80. *lituis navalibus*] *vacuis* Med. tert. *Latiis* Vat. pr. m. ſec. *terris* Pal. *tranſtris* conjiciebat Heinſius. *raptaque* Put. m. pr. ed. Vicet. *emiſſus ab Alpe* Vat. pr. *inmiſſus* Vat. Livin. *aula* pro *Alpe* Moret. ſec. m pr. *hoſti* pro *Urbi* Put. *Solis* pro *Scilicet* Var. LL. ed. Antv. *in domitis* vel *ut domitis* Med. pr. *hoſtis* pro *Afris* Thuan. *Muro* Exc. Laeti. *Mauro* Vat. tert. Farn. Med. ſec. m. pr. Put. Reg. Ambr. ſec. Moret. ſec. duo Oxon. Vat. Livin. ed. Vicet. *Muro* vel *Mauro* Lov. Med. pr. *morteſque cruentas* Med. tert. *noctemque cruentam* Pric. *Collinam* Vat. pr. *ſub turre* duo Vatt. Petav. pr. Exc. Pat. rec. *turre* vel *parte* Put. *ter victa fere* Lov. *victa ruit* Vat. pr. & tert. Florent. inc. Heinſ. Mazar. Pat. Ambr. ſec. Exc. Pat. rec. ed. Parm. & Vicet. *fuit* viginti quatuor alii, Exc. Gevart. *fuit* vel *ruit* Ambr. pr. *hoc mille* Leid. pr. duo Oxon. ambo Moret. Lov. Ald. *haec* duo Vatt. Petav. pr. Thuan. ed. Parm. *impreſſaque* Leid. pr. Pat. inc. Heinſ. Ald. *impenſaque* Florent. quatuor Med. tres Petav. totidem Ambr. unus Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Tholoſ. ed. Vicet. Heinſius adſcripſerat loca Spartian. in Hadriano. *Socrui ſuae praecipuos honores impendit ludis gladiatoriis caeteriſque officiis.* pag. 5. l. 20. & Trebell. Pollio. in Odenato, p. 192. *impendere ſudorem.* iv. Conſ. Honor. 649.

O mihi ſi liceat thalamis impendere carmen!

ubi vide, quae in his Var. LL. notata ſunt. & in Laud. Serenae vs. 112.

— *non ante ſuis impendit amorem*
Pignoribus.

& Eidyll. ii. vs. 31.

Nec niſi ſervandae jactus impendere vitae.

infra vs. 450.

Quas vigilat Veneri, caſtris impendere noctes.

haec Heinſius. *bellis* Vat. ſec. *bello* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Mazar. Vat. Livin.

89. *Hoc Fabius*] *Hunc* Vat. quint. *ſimul* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. *mihi* Vat. pr. & tert. vet. Gyr. Pric. Oiſel. Florent. inc. Heinſ. Mazar. Pat. Leid. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. Sched. Gud. *mihi* vel *ſimul* Put. *agebat* tredecim Codd. & Exc. Gevart. *Gildon* Exc. Laeti. *Siphacem* Lov. *Syphacem dirum* Med. quart. *durum* Vat. quint. Lov. Leid. pr. Oxon. pr. *metallum* pro *Metello* Vat. quart. *pro funera* Vat. pr. m. pr. Put. *quanta* Vat. quint. *tanta* vel *quanta* Ambr. ſec. *dolor* Vat. quart. Farn. Pric. duo Ambr. *labor* Oiſel. Florent. m. pr. duo Med. Put. Thuan. Petav. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. tert. Lov. Vat. Livin. Exc. Gevart. *dolor* vel *labor* Med. pr. Oxon. pr. & ſec. *Bochi* Vat. pr. *Boci* Var. LL. ed. Antv. *regnum Bochi* tres Vatt. Moret. pr. *ſudabit* Vat. pr. *ſudaret* Petav. tert. m. pr. unde *ſudârit* corrigit Heinſius. *uterque* vel *utroque* Tholoſ. *viciſti* Oxon. pr. *ſanguine Mauri?* Florent. *viciſti ſanguine Mauros* Petav. tert.

96. *Ille diu m. populus*] *populis* Thuan. Moret. pr. *profuit* Vat. quint. *Urbi* Vat. quart. *urbi* vel *orbi* Med. pr. *ſceptra dedit* Ald. *placidum gentes* Vat. ſec. Moret. pr. *coactae* Med. tert. *ſolutae* vet. Gyr. *coactae* vel *ſubactae* Put. *inops* pro *egens* Petav. pr. *praefert* Pal. Pric. Rott. Med. pr. Lov. m. pr. Oxon. pr. Put. Pat. Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. pr. ambo Moreti, ed. Parm. Exc. Gevart. *perfert* Var. LL. e marg. Parm. *pacis* vel *paucis* Florent. Ambr. pr. *nullo palam* Farn. *miſeroque palam* Leid. pr. m. ſec. *circumdatur* Ambr. pr. *diſcrimen adit* pro *habet* conjicit Heinſ. *Impendit* Thuan. Leid. pr. Moret. pr. Petav. ſec. m. ſec. *monimenta* Var. LL. ed. Antv. *dubitataque* vel *dubitandaque* Reg. *heus proſpera* Vat. quart. Mazar. *perfida* Med. tert. *proſpera fati* ex conjectura Lov. *trabeamque* pro *turbamque* Reg. *dediſti* Leid. pr.

cum

cum viginti aliis, ed. Parm. & Vicet. *dediſtis* Vat. tert. Pric. Rott. m. ſec. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Mazar. *puero* pro *parvo* Vat. quint. Pal. m. pr. Med. pr. *poſſit* Farn. *Anguſtis* Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. *toleraſſe* Oiſel. Med. quart. Exc. Cod. Rhem.

107. *Et Vejos*] *Bejos* Vat. pr. *Vebios* Vat. quart. Pal. Leid. pr. Exc. Laeti. *duxit* Oiſel. *fines veteres* Pat. *cives* pro *fines* Farn. *Sufficient* Med. quart. *culta* vel *rura* Med. pr. *Ut Quinti* Leid. pr. *Quincti* Florent. *petenti* Vat. tert. Med. ſec. Pat. Ambr. tert. Exc. Laeti. & Ruben. *potenti* viginti ſeptem Codd. ed. Vicet. & Exc. Gevart. *potenti* vel *petenti* Med. pr. *inferret proprias* Florent. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Lov. Tholoſ. Vat. Livin. duo Heinſ. tres Petav. totidem Ambr. quatuor Med. ed. Parm. Exc. Gevart. Sched. Gud. *& proprias ferret* ed. Vicet. *harenas* pro *ariſtas* Vat. tert. m. pr. Pric. *Nunc quid agam* Vat. Livin. Exc. Laeti. *Num* Vat. pr. m. pr. *Heu* Ambr. pr. Ald. Sched. Gud. *Nam* octodecim alii, Exc. Gevart. ed. Vicet. *Heu* vel *Nam* Var. LL. e marg. Parm. *Gildon* Exc. Laeti. *altera Nilum* Florent. cum Gloſſa, *i. e. Conſtantinopolis.* vid. vs. 61. *Atque ego* vel *Aſt ego* Put. *qui* Petav. ſec. *humeriſque ſubegi* Moret. ſec. *armis* Vat. Livin. Exc. Laeti. & Ruben. qui *numeris* legebat. ad quae ſequentia in margine notavit Heinſius. *numeris.*] *ita legendum cenſuit Philippus Rubenius in Electis ſuis, cui non accedo. probo magis τὸ* ARMIS. *vel etiam τὸ* HUMERIS, *ut Gronovius explicat in Statium. peregi* Leid pr. Heinſius ad vulgatam *humeris ſubegi* firmandam adſcripſerat loca Claudian. de B. Get. [571.]

——— molemque labantis
Imperii fulcite humeris.

& Vopiſc. in Probo p. 236. *Sciendum tibi eſt tuis nunc humeris incubuiſſe rempublicam.* & Ovid. Lib. II. Triſt. ad Auguſtum. [221.]

Non ea te moles Romani nominis urguet,
Inque tuis humeris tam leve fertur onus.

& meritae Moret. ſec. *tam praemia* Rott. *in terris* Put. *ſuccurrere* Thuan.

117. *Exorate*] *Exorata* vel *Explorata* Med. pr. *& ſi* Moret. ſec. *O quae ſponte* Oiſel. Pat. Med. ſec. Exc. Cod. Rhem. *ſi* vel *quae* Pric. *ſic* vel *quae* Florent. *quae vecta per altum Sponte* &c. Vat. pr. & tert. *altum ſi ſponte per o quae* Vat. Livin. *altam* Leid. pr. Med. tert. *Paleſtinas* Ambr. pr. *mutaſtis* Oxon. pr. *mutatis* Pat. Petav. ſec. Med. tert. *levas* Vat. ſec. m. pr. Pric. *Stigio Salmone* Vat. tert. *Armone* Var. LL. ed. Antv. *natum precibus* Mazar. *precibus natum* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *Cybele* duodecim ſcripti & ed. Parm. *Sin* Moret. ſec. *Si* duo Vatt. Rott. Moret. ſec. Med. quart. *falſis eluſa* Farn. Moret. pr. *alios falſtem* Var. LL. ed. Antv. mox, *removet ferales* Leid. pr. *revocet* Vat. tert. Rott. *feralis* Put. *Alea* Tholoſ. *Allia* Florent. duo Med. tres Petav. *Gallia* Vat. ſec. Pal. Put. Reg. Thuan. Oxon. pr. Ambr. tert. *Gallia* vel *Allia* Med. pr. Moret. ſec. Lov. Mazar. *pugnas* Vat. pr. Florent. Oiſel. vet. Gyr. Mazar. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. *tedas* Thuan. *caedes* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. *pugnas* vel *caedes* Vat. tert. Put.

125. *ſaevi manibus permittite*] *manibus ſaevi* Lov. Med. quart. *proſternite* Pal. & quatuor Vatt. *committite* Pat. *permittite* Vat. pr. Pric. Oiſel. Florent. Mazar. Vat. Livin. Heinſius adſcripſerat locum Spartian. in Didio Juliano: *Veſpera in Senatum venit, totumque ſe ſenatui permiſit. puni* pro *Pyrrhi* Mazar. *fame meliora* Vat. quint. Pat. Med. ſec. Ambr. tert. *modo* pro *mihi* Tholoſ. mox, *Cybele ſicco* Vat. Farn. Florent. Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. quatuor Med. inc. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *ſicco Cybele* Bonon. Tholoſ. Pat. Lov. Moret. ſec. & Petav. ſec. Ambr. tert. unus Heinſ. duo Oxon. Var. LL. e marg. Parm. item Exc. Gevart. dein, *corda* duo Vatt. & Med. Reg. Put. Bonon. Lov. Leid. pr. duo Oxon. totidem Ambr. tres Petav. Exc. Gev. Var. LL. ed. Antv. *corde* ſex alii. *corda* vel *corde* Oiſel. Med. ſec. *remittit* ed. Vicet. *ſacrum* Florent. m. ſec. *ſacra* Med. quart.

135. *contuſa genas*] ſic Vat. pr. & ſec. Oiſel. Petav. ſec. *confuſa* Farn. *concuſſa* viginti alii, *item* Exc. Gevart. *contuſa* vel *concuſſa* Reg. *Med. pr. genis* Florent. m. pr. *diſciſſae* Moret. pr. *deciſae* Moret. ſec. *reciſae* Pal. Put. Petav. ſec. Exc. Gevart. *deſciſſae* Vat. ſec. Farn. *reſciſſae* vel *deſciſſae* Reg. *ſparſim* octodecim ſcripti, ed. Vicet. Exc. Gevart. *Et ſtratum* Exc. Laeti & Ruben. *Et fractum* decem Codd. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Effractum* viginti alii. *ſuperbas* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. cum gloſſa, *i. e. nobiles. ſupernas* Med. ſec. m. ſec. quod probare viſus Heinſius, qui adſcripſerat ſeqq. ſic VI. Conſ. Honor. [95.]

——— ſeniore ſupernas
Jam repetente plagas.

ubi ſimilis varietas. & in carmine de piis Fratribus [28.]

——— documenta ſupernae
Juſtitiae.

id eſt *coeleſtis.* & Lib. II. de Raptu [239.]

——— quae te fortuna ſupernis
Abſtulit?

& Lib. III. Rapt. 107. *Inque ſuperna refer.* haec Heinſ. *Inrumpit* Vat. ſec. Moret. pr. *vias* pro *fores* Pric. *Legibus* vel *Nexibus* Oiſel. *populis* Exc. Laeti. *terris* ed. Vicet. *terris* vel *populis* Exc. Pat. rec. *frenum* pro *fratrem* Pric. *freni* Var. LL. ed. Antv.

Antv. m. pr. *cuncta peto* Ambr. pr. *praerepta* Med. pr. *Pachynno* Vat. pr. & ſec. *laxatis* Exc. Laeti. *laſſatis* Oxon. ſec. Med. tert. ed. Vicet. *ſubſiſtant* Med. quart.

144. *nequeunt abducere*] *nequeant* Ambr. pr. *obducere* Pat. *abrumpere* Exc. Laeti. *praeuſtae* Leid. pr. Oiſel. *nimio* Exc. Pat. rec. *medio* ed. Vicet. *Defendat* ed. Vicet. *qua* Vat. pr. *tantique* vel *tandemque* Med. pr. *Creſcit* Petav. ſec. Ambr. tert. Exc. Gevart. Med. tert. *Creſcit* vel *Creſcat* Reg. Oiſel. *melius flagrantis* Thuan. Mazar. Tholoſ. Vat. ſec. Med. tert. Petav. ſec. ambo Moret. tres Ambr. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *medius* vel *melius* Reg. Petav. pr. inc. Heinſ. *Me quo* Bonon. *agit* Reg. *melius deſerta* Leid. pr. Oxon. pr. *melior* vel *melius* Vat. pr. *jacerem* Med. tert. *dominetur* Vat pr. *aratris* Vat. pr. & tert. Oiſel. Med. quart. Pat. Mazar. Exc. Pat. rec. ed. Vicet. *ariſtis* octodecim alii, Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. *aratris* vel *ariſtis* Oxon. ſec. Petav. tert. Florent. *Dipſas* Vat. pr. & tert. m. pr. Florent. *Daſpes* Med. quart. *Aſpides* Thuan. *attollat* Lov. *Ceraſtes* Med. quart. Moret. ſec.

152. *temperies juvit*] *vivit* Leid. pr. *inivit* Med. ſec. *mitior aër* Pric. Mazar. *fecunda fui?* cum nota interrogationis, Mazar. *Haeſit* Vat. ſec. m. pr. *Haeret* vel *Haeſit* Reg. *Conſenuit* vel *Conſuevit* Vat. pr. *regnumque ſui* Moret. pr. *regnum quod tot ſibi* Vat. pr. *vendicat* Moret. pr. Exc. Gevart. *tot annos* Vat. pr. Oiſel. m. pr. Vat. Livin. *annis* octo alii. *privati* Thuan *privati* vel *privato* Oxon. ſec. *rure terremit* Oiſel. *jure tenetur* Vat. pr. & tert. Pat. Petav. ſec. m. ſec. Vat. Livin. *tenemur* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. *tenerem* Moret. ſec. *Exilis* vel *Exigui* Put. Florent. *ſpecie regni* Vat. pr. m. pr. *fundi ſpecie* Put. Lov Petav. ſec. *ſpeciem* Moret. ſec. *fundi* vel *regni* Vat. tert. *qua* Ambr. tert. *quo* Lov. Var. LL. e marg. Parm. *Poſſidet* pro *Diſſidet* Leid. pr. duo Petav. *occiduis* ambo Moret. Ald. *occiduus* Exc. Laeti. *quodque Gadibus* Florent. *quo* Var. LL. e marg. Parm. *qua* Ambr. tert. *Barce* Vat. pr. duo Med. Exc. Laeti. *Parce* Lov. Bonon. Pat. tres Ambr. *Parthe* viginti Codd. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Quaque Paraetonio* Thuan. Ambr. tert. *gurgite* Exc. Cod. Rhem. *pinguis* pro *Ganges* Vat. pr. m. pr.

161. *Hoc ſibi transſcripſit*] *Hic ſibi* Rott. *transſcripſit* vet. Gyr. *transſcribit* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *praedonis ager* vel *erit* Oiſel. Petav. tert. *quaecumque* Put. Mazar. *quocumque* vel *quodcumque* Oxon. pr. *Tinxit avaritia* Med. quart. *profundit* Pat. *viſus* pro *vivis* Moret. pr. Med. tert. *raptu* ed. Vicet. mox *pulchra vel conjuge* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *vel pulchra conjuge* Vat. ſec. Med. ſec. Put. Mazar. Moret. pr. Ambr. ſec. *deſunt* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. *deſint* duo Vatt. Med. tert Reg. Tholoſ. Petav. pr. m. pr. duo Oxon. Var. LL. e marg. Parm. *Acſcitus* Pric. *Aſcitus* Bonon. *Arcitus* Var. LL. ed. Antv. *Adſcitus* legebat Heinſius, & inter alia adſcripſerat locum Ovidii IV. Pont. Ep. IX.

Tu certe ſcis hoc Superis adſcite videsque
Caeſar.

fucos Med. quart. *ſpumamque* Mazar. *reliquit* Tholoſ. Moret. pr. *Serpentes* Pal. Med. pr. *adhaec ignota* Put. *damnat* Pric. Med. tert. *Libertusve* Thuan. *gemit* Vat. tert. m. pr. *in ipſis* vel *eisdem* Oxon. pr. *in ipſis* vel *herilem* Reg. Oxon. ſec.

177. *tacita formidine*] *tacita* vel *tacitus* Thuan. *Carnificis* Vat. quart. *inſtantes capiti* Moret. ſec. *lateri* Vat. tert. Pric. Oiſel. Pat. Mazar. unus Heinſil. *lateri* vel *capiti* Vat. pr. Florent. Med. pr. Put. inc. Heinſ. *feralis* Pric. Lov. & ſic conjiciebat Heinſius. mox *ſpectata veneno* Pric. m. pr. *vitro* pro *vino* Moret. ſec. *calefacta manus* Tholoſ. *tunc ſaevior* Vat. tert. Farn. Pric. Florent. Thuan. Pat. duo Ambr. *urguet* pro *ardet* Pric. Oiſel. Mazar. Pat. Med. quart. *ardet* vel *urget* Florent. Put. *redolet* Lov. *Crinitus* Oiſel. *Crinitos inter* Exc. Laeti. *famulos inter* Vat. quint. *plebemque* Pat. Exc. Gevart. *plebemque* vel *pubemque* Put. *coronam* Farn. Thuan. *canoram* tres Med. *decoram* Vat. tert. Pric. Oiſel. Med. ſec. Vat. Livin. Mazar. Moret. ſec. Exc. Cod. Rhem. & Ruben. ed. Vicet. *decoram* vel *canoram* Vat. pr. Florent. Put. Pat. item Exc. Pat. rec. Heinſius ad confirmandam lectionem *decoram* adſcripſerat locum Capitol. in Vero. ubi comiſſationes ejus deſcribit p. 36. l. 75. *donatos autem pueros decoros, qui miniſtrarent, ſingulis.* ſc. convivis. utitur & voce *decori* paſſim. ſic p. 39. l. 22. ſic *pueri decori* Spartiano in Heliogabalo p. 103. l. 42. notaverat tamen *canoram* rectum eſſe. vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 166. Salmaſ. p. 215. *ornatas* pro *orbatas* Pat.

186. *Phalarin*] *Phalarim* omnes Vatt. Rott. Oiſel. *Phalaris* Thuan. *Profuit* Exc. Laeti. *Praefuit* Vat. ſec. Farn. Rott. Med. quart. ed. Vicet. *Profuit* vel *Praeſtitit* Ambr. ſec. in margine item Vat. pr. manu Viri docti correctum *Praeſtitit. ſcire juvenci* Thuan. *Siculi Tyranni* Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ambire choros* Mazar. *ſonos* Put. *pudori* Ambr. tert. *ducta* pro *ductae* Rott. *connubia* Exc. Gevart. *convivia* vel *connubia* Vat. pr. & tert. Oiſel. Florent. Put. *generum nobis* Med. quart. *Naſona* Put. *exterret* Exc. Laeti. *& terret* ed. Vicet. *diſcolor* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *decolor* Ambr. pr. *degener* Vat. pr. & tert. Oiſel. Mazar. Vat Livin. *degener* vel *diſcolor* Florent. Med. ſec. Put. inc. Heinſ. & Vat. pr. pro diverſa lectione.

194. *His fretus ſociis*] *Hic* Moret. pr. *Hic* vel *His* Oxon. ſec. *populis* pro *ſociis* Exc. Pat. rec. *procurrunt* Tholoſ. *praecedunt* Mazar. Moret. pr. *pecudum* pro *peditum* Pat. *Circumſtant* Moret. ſec. *pro-*

turbat Vat. pr. Pric. Florent. duo Med. Put. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. ſec. Lov. Vat. Livin. Exc. Laeti & Gevart. *perturbat* duodecim alii. *Fas erit? erranteſque ſolo natali redd. cives* Ambr. tert. *atque ſolo natali* Vat. ſec. Moret. pr. Tholoſ. *erranteſque ſolo jam* tres Vatt. *me reddere* Reg. Moret. ſec. *mihi reddere* Rott. Med. ſec. Exc. Gevart. atque ita conjecerat Heinſius. *Iſſet* Exc. Laeti, & Ruben. *in multa dolor* Thuan. *ni Jupiter* quatuor Vatt. duo Petav. & Heinſ. tres Med. Pric. Oiſel. Florent. Reg. Pat. Ambr. ſec. Mazar. Vat. Livin. *non Jupiter* Pal. *n" Jupiter* Thuan. Petav. tert. *adamante notabat* Lov. Leid. pr. Vat. tert. ambo Moret. duo Oxon. Ald. Exc. Gevart. *notavit* Vat. pr. Oiſel. Pat. *notabat* vel *notavit* Florent. Med. pr. *urgebat* Med. quart. *jungebat* Exc. Laeti. *jungebat* vel *urgebat* Exc. Pat. rec. *Non te Roma-non te* Ambr. pr. *inultam* vel *inultas* Vat. pr. mox *diſperdet Honorius* Florent. *noſtrum* Pal. *tenorem* vel *cruorem* Oxon. ſec. dein *Separet* Moret. pr. m. ſec.

209. *Continuo redit ille vigor*] *Continue* Thuan. *rigor* Ambr. ſec. *ſeniique rigorem* pro *colorem* Moret. pr. Vat. ſec. Ambr. tert. *ſolidatum* Lov. m. pr. *conus* tres Vatt. Farn. Rott. Oiſel. *cornus* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. m. ſec. Florent. m. pr. Pat. Lov. m. ſec. Vat. Livin. *conus*, *cronus* vel *cornus* Med. pr. *Humentis* Vat. quint. Petav. pr. *Frena ferens* Pric. *gerens* Vat. pr. Oiſel. Florent. Put. Pat. *gerens* vel *regens* Vat. pr. *volabat* Med. pr. unus Heinſ. *lapſu* Ambr. ſec. *curru* Vet. Gyr. Vat. Livin. Pric. Oiſel. Vat. pr. Florent. m. pr. *curſu* quatuor Vatt. Pal. Rott. *curſu* vel *curru* Put. *Et jam Divorum* Oiſel. *Jam duo* vel *Et jam* Vat. pr. *ſeniorque* Vat. pr. Oiſel. Pric. Florent. Mazar. Pat. Exc. Cod. Rhem. *majorque* vel *ſeniorque* Vat. tert. Med. pr. *Theudoſius* Vat. ſec. *Theodoſius* Lov. *Thedoſii* Leid. pr. duo Oxon. Ald. *arcanaque ferrent* Leid. pr. *ſaciarent* Ambr. pr. *ſociarent* Vat. quint. atque ita conjecerat Heinſius. *regni* Oxon. pr.

219. *artem vicere*] ita quatuor Med. duo Heinſ. Reg. Pat. Thuan. Mazar. tres Petav. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm *arcem* Pal. Oiſel. Florent. Put. Ald. & ed. Vicet. *arcem* vel *artem* Lov. *mutat* duo Moret. Lov. Ald. Exc. Gevart. & Ruben. in quibus & *Deceſſura.* *Deſcenſura* Exc. Laeti. *Defenſura* Rott. *Deſceſſura* Vat. quart. *Deſeſſura* legebat Heinſius. *quales ſub nocte* Moret. pr. *ut Lunae patuit* Vat. ſec. *ad oras* Pal. Farn. Rott. *in oras* Vet. Gyr. Moret. pr. Ambr. ſec. Pat. Mazar. *ad arces* duo Vatt. Moret. ſec. *intravit partem* Thuan. *intratum* Leid. pr. m. ſec. *pontum* Vat. Livin. *portum* Leid. pr. cum viginti quinque aliis, item Ald. *pontum* vel *portum* Petav. pr. Florent. Mazar. *Bosporos* Vat. pr. Exc. Laeti. *baſtat* pro *artat* Med. ſec. m. pr. *illapſus* Vat. Livin. *inlapſus* Vat. pr. *elapſus* octodecim ſcripti, Ald. & ed. Vicet. *urbi delapſus* Med. ſec.

227. *Quem ſimul ut vidit*] ita Vat. quint. Pal. Farn. Rott. ed. Parm. *ſuus ut* Exc. Cod. Rhem. *ſic ut* Vat. pr. & tert. Pric. Oiſel. Mazar. Pat. *ſimul ac* Med. quart. Vet. Gyr. Lov. m. ſec. Put. Leid pr. Oxon. pr. Var. LL. e marg. Parm. *jam clara* Var. LL. ed. Antv. *permixto* Lov. *tenuerunt* Med. quart. *Conſpectuque* conjecerat Heinſius. *tunc primum* Vat. tert. *nec primum* ed. Vicet. *primum* vel *pridem* Put. *jungere dextram* Vat. tert. Pal. Thuan. *remotus* Florent. m. pr. *implorent* Pat. *longeque* Oiſel. *lugentque* Vat. pr. m. pr. Pric. *Tunc pater* Farn. *Tum* ed. Vicet. *Cum pater* Thuan. *Cui pater* Exc. Laeti. *repit* Moret. pr. *rumpit* Thuan. *reddit* vel *rupit* Put. *Hoc erat in fatis.* cum τελείᾳ στιγμῇ vel ſigno interrogandi? Ambr. pr. Bonon. duo Med. Exc. Laeti & Gevart. item Ruben. *in fratres?* duo Vatt. Put. Petav. ſec *fratres* vel *fatis* Reg. *germana* Oxon. pr. Thuan. Mazar. *germanaque* Gryph. & Exc. Schott. *Gildoniſve* Farn. Florent. *ſit tanti* Vat. ſec. *tanti ſit* Florent. quatuor Med. Tholoſ. Ambr. tert. unus Heinſ. ambo Moret. Exc. Ruben. *ſit palma* Leid. pr. Exc. Cod. Rhem. *ſit* vel *ſit* Put. *palma* Pric. Oiſel. Oxon. ſec. m. pr. Mazar. Petav. ſec. vet. Gyr. Pat. duo Ambr. Exc. Laeti, Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *cauſſa* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Ambr. tert. *cauſſa* vel *palma* Vat. tert. Med. pr. Florent. Put.

239. *Scilicet egregius*] *Si licet* Farn. *timendus* ed. Parm. Exc. Laeti. *tuendus* vel *timendus* Florent. *Et quovis* ed. Vicet. *a fratre* Pric. *in fratre Vat. pr.* Oiſel. Med. ſec. Mazar. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. & Moret. ſec. Exc. Laeti, Gevart. & ed. Parm. *infracta* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. *in fratre* & emend. *a fratre* Leid. pr. Exc. Ruben. *in fratre* vel *infracta* Florent. Thuan. *infracta*, *in fratre* vel *a fratre* Vat. tert. *fraterna* legit Heinſius. *recedit* Vat. quint. Pat. *vides* Med quart. *videt* Pric. *vide* vel *vides* Petav. pr. *colebat* pro *calebat* Med. ſec. ſec. m. ſ. *Diſcidium* triginta Codd. Exc. Gevart. male vid. vs. 237. mox, *quis vel Maeotide* Vat. ſec. Pric. *agit* vel *erat* Put. *non me juvit* Leid. pr. & viginti alii, ed. Parm. & Vicet. *me non adjuvit* Pal. Med. pr. *non me quis* Oxon. ſec. *vicit* Petav. ſec. *novit* pro *juvit* Florent. *egentem* pro *euntem* Ambr. pr. *auxilio* cum στιγμῇ, Petav. ſec. Heinſius adſcripſerat. *juvet*] recte haec leguntur; nil muta. ſic & *juvare* abſolute. Vulcat. Gallican. in Avidio Caſſio. *ſed & aliis civitatibus, quae illum juverant, ignovit.* Val. Flacc. Lib. IV. [618.]

—— *hoſtemque juvabis*
Auxilio.

fovēre Leid. pr. m. pr. Pric. Oiſel. Ald. Exc. Laeti. *favēre* viginti duo alii, ed. Parm. & Vicet. *favere* vel *fovere* Vat. pr. Put. *fovere Geloni* Exc. Ruben.

246. *Solus at hic*] ita margo Parm. & Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Solus adhuc* Vat. pr. Pric. Oiſel. Exc.

Exc. Ruben. ed. Parm. & Vicet. *pube* Thuan. Mazar. *puppe* vel *pube* Oxon. ſec. *ſigna tuliſſet* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *petiſſent* Med. ſec. m. pr. *dejecto* Tholoſ. *defecto* Vat. pr. Oiſel. Florent. m. pr. *detecto* Leid. pr. duo Oxon. *detecto* vel *dejecto* Ambr. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Lamprid. in Alexandro Severo. pag. 120. *ne aliquando detectus capitali ſupplicio ſubderetur.* & pag. 129. *ſtatim in furto detectus eſt. dolorem* pro *dolerem* ed. Parm. *Reſtitit in ſpeculis*] Hic verſus deeſt in Pat. *turbamque reductus* Var. LL. ed. Antv. m. pr. mox, *cum Marte ſimul Fortuna pependit* Med. pr. Pal. Put. ed. Vicet. *Fortuna prior* Mazar. *una* pro *ſimul* Thuan. *mente* Farn. Pric. Oiſel. Florent. Mazar. Pat. vet. Gyr. Exc. Ruben. *Marte* Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. *morte* ed. Vicet. *Marte* vel *mente* duo Vatt. Med. ſec. Put.

253. *Et ſi non c. e praereptus*] *O ſi* Vat. tert. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. Thuan. Mazar. Exc. Laeti. *Ut ſi* Vat. quart. *Et ſi* Leid. pr. cum duodecim aliis, ed. Parm. & Vicet. *Sed ſi* Lov. vet. Gyr. Moret. ſec. *At ſi* vel *O ſi* Var. LL. e marg. Parm. *praeceptus* Farn. *praeraptus* Thuan. *praeruptus* Florent. m. pr. *laniandaque* Vat. tert. Pat. *laniataque* viginti quatuor Cod. Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. item Vicet. ed. *aptarem* decem ſcripti. *Raptarem* Exc. Ruben. ed. Vicet. Heinſius adſcripſerat locum Virgil. [VIII. 644.]

Raptabatque viri mendacis viſcera Tullus.

mox *calebat* pro *colebat* Med. ſec. m. pr. *En iterum* Vat. tert. Pric. vet. Gyr. Vat. Livin. *Nunc iterum* Leid. pr. cum viginti tribus aliis, Exc. Gev. Var. LL. e marg. Parm. & Ald. *Nunc* vel *En* Put. *calcat* Farn. *calcat* vel *temptat* Pric. *reddere* Leid. pr. *tali ſub judice* pro *tali te credere* Pat. *fratrem patremque* duo Med. *matremque* vel *fratremque* Moret. pr. *rependis* Med. tert. *tuas ſortes* duo Vatt. Reg. Petav. pr. *addicit* pro *tranſtulit* Vat. quart.

260. *Ergo fas*] *mens* Med. quart. *Seditio* duo Vatt. Reg. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Proditio* vel *Seditio* Vat. pr. Petav. pr. *patris* Leid. pr. Petav. ſec. Med. tert. Oxon. pr. Ambr. tert. Reg. Thuan. Tholoſ. tres Vatt *fratris* vel *patris* Vat. pr. Farn. Pric. Med. pr Petav. pr. Lov. item Moret. pr. *apparet* Vat. pr. m. pr. Pric. *ſuſpenſa* cum gloſſa *i. e. dilata* Florent. cum decem aliis. *ſuſpenſam* Ambr. ſec. qui & *Marte* pro *morte* exhibet. *luce* vel *morte* Thuan. *ſuſpenſam* probat Heinſius. *Nusquam* Leid. pr. *Numquam* decem alii. *guſtus* pro *gratus* Var. LL. ed. Antv. *reperta* Oxon. pr. *recepta* vet. Gyr. Med. tert. Put. Petav. tert. *reperta* vel *retenta* Pric. Oxon. ſec. *nec vos* Lov. Mazar. Ambr. ſec. Vat. tert. *concurrere* vel *committere* Med. pr. *Hoc genus.* cum στιγμῇ Vat. pr. *offert* Thuan. Petav. tert. *effert* Oiſel. *adſunt* Lov. m. pr. *aufert* Leid. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. Vat. tert. Reg. Petav. pr. *affert* decem alii. *affert* vel *offert* Med. pr. Oxon. ſec. *Hic vendit* Vat. quint. Exc. Laeti. *Et vendit* Med. quart. *Haec* Vat. tert. Petav. ſec. Med. tert. *Hoc* Leid. pr. cum octodecim aliis, item ed. Vicet. *populique* Pal. duo Med. Moret. pr. m. ſec. *populique* vel *plerique* Med. pr. *renuit* Oiſel. *grata* pro *Graja* Pal. Med. p. *anno* pro *auro* Thuan. dein, *ſemper ſcelerum* duo Vatt. Pric. Reg. Petav. pr. Moret. ſec.

272. *nudata fraude*] *mandata* Moret. ſec. *fronte* vel *fraude* Moret. pr. *remittit* Mazar. *infeſtum* Tholoſ. *infauſto* Reg. Oxon. pr. Var. LL. ed. Antv. *ductosque* vel *ductusque* Moret. pr. *Poſt murum* Put. *credidit* Pal. *cum* Put. *praedia* Med. ſec. *praemia* Farn. Ambr. pr. *ſolvunt* Pric. *ſolvant* vel *tollant* Vat. pr. *Haec manet* Var. LL. ed. Antv. *moneat* vel *moveat* Put. *quod reſpuit* decem Codd. *quem reſpuit* Lov. *in hoſte* Thuan. Tholoſ. mox, *Suſcipit* Reg. *Suſpicis* Med. ſec. *in fratres* Thuan. *in fratrem* cum τελείᾳ στιγμῇ Med. pr. Put. Lov. Ald. Exc. Gevart *pro dedecus* Vat. pr. *poſt dedecus* Put. *Qui placet* Oiſel. *Gildon* Exc. Laeti & Ruben. *cum donat* Pat. Moret. pr. *condonat* Pric. Oiſel. Pat. m. ſec *cum prodit* inc. Heinſ. *cum tradit* viginti duo Codd. Var. LL. ed. Antv. *cum tradat* Farn. Reg. Moret. ſec. *cum tradet* Vat. quint. *cum turbat* & emend. *tradat* Leid. pr. *contradit* Sched. Gud. *contradat* Med. quart. Exc. Gevart. *cum donat* vel *cum tradit* Put. *condonat* vel *cum tradit* Vat. pr. *condonat* vel *cum tradat* Florent. *cum donat* vel *condonat* Vat. tert. Heinſius conjiciebat *num tradit. habenas?* cum ſigno interrogationis, Petav. pr. uti & vs. ſeq. *mores?*

281. *Quaslibet ad partes*] *Quaſcumque* Moret. ſec. Exc. Gevart. *animus mutaverit* Vat. quart. & quint. *animum mutaverit* Leid. pr. Vat. tert. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. Oxon. pr. Ald. *animus* vel *animum* Petav. pr. *animum* Reg. Pat. ed. Parm. *nutaverit* Vat. ſec. Med. quart. tres Petav. ed. Parm. *mutaverit* decem alii. *animus nutaverit* vel *animum mutaverit* Vat. pr. Med. ſec. *animis nutaverit* Lov. Heinſius legit *animi nutaverit anceps.* *Transfudit* Pric. Exc. Laeti. *Tranſfundit* Var. LL. ed. Antv. *Libyam ſecum* viginti octo Codd. *refugumque* Tholoſ. *malignis* Exc. Laeti & Ruben. *mundus* pro *munus* Moret. pr. m. pr. *Maurique ſit Africa munus* legit Heinſius. In Vatic. quarto reliqua deſunt usque ad Lib. I. in Eutrop. ſub finem. *Maſſilias* duo Oxon. *Maſſalias* Pat. Lov. *Maſſylias* tredecim ſcripti & Exc. Cod. Rhem. *doli* Pric. *ſoli* Leid. pr. cum viginti aliis, Exc. Gevart. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ſperantia* Farn. *ſoli ſpirantia fraudes* Pat. *Nec conſanguineis* quatuordecim Cod. Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv.

287. *Ne precor. haec trucibus Thebis*] *Ne precor* octodecim ſcripti, Exc. Ruben. Laeti & Pat. rec.

m. ſec. ed. Parm. *Nec precor* Vat ſec. *Haec precor* Vat. ſec. Med. quart. Reg. Ambr. pr. Moret. pr. duo Petav. & Oxon. ed. Vicet. *Deprecor* Farn. Med. tert. *Te precor* Med. ſec. Moret. ſec. *Ne precor* & m. ſec. emend. *Haec precor* Lov. *Ne precor* vel *Deprecor* Vat. pr. Pric. Heinſius adſcripſerat locum Virgilii [vi. Aen. 833.]

Ne pueri, ne tanta animis adſueſcite bella.

Thebis trucibus Pric. *vel digna* Pric. *inſtauras* pro *in Mauros* Var. LL. ed. Antv. *hoc crimen erit* Put. *Stilico* Vat. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *minanti* pro *jubenti* Var. LL. ed. Antv. *aut quisquam* Moret. pr. *haud quisquam* legit Heinſius. *vobis* Tholoſ. *nodis* Exc. Ruben. ed. Parm. *vobis* vel *nodis* Exc. Laeti. *clementior* Moret. pr. *devinctior* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. *devotior* Pat. & Ald. atque ita conjecerat Heinſius. *Ut taceam* Ambr. pr. *mecum quos* Vat. pr. & quint. Oiſel. Mazar. Pat. Petav. pr. Vat. Livin. *geſſerat* Lov. *juſſerit* Ambr. tert. *geſſerit* vel *geſſerat* Florent. *ſequar* vel *loquar* Reg. *timidasque* ed. Vicet. *Numidasque* Moret. pr. m. pr. *relinqui* Vat. tert.

294. *Stringebant v. etiamnum*] *Stringebant etiam vetitos* Ambr. pr. Var. LL. ed. Antv. *etiamnum* Pric. Exc. Laeti. *jam tunc* Med. duo, Pat. *jam nunc* Pal. Med. pr. unus Heinſ. Exc. Gevart. *etiam nunc* duo Vatt. Farn. Oiſel. Med. tert. ed. Vicet. *etiam tunc* Petav. ſec. Lov. Leid. pr. Ald. *etiam tunc* Oxon. ſec. Moret. ſec. *jam non* Florent. *victis* pro *victi* Med. tert. *dementia* Moret. ſec. *necdum* ſex MSS. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *victore* Vat. quint. Thuan. *quieſcit* Leid. pr. m. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. Reg. duo Vatt. *quieſcet* Vat. tert. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *quieſſet* Pric. Med. ſec. m. pr. Mazar. Ambr. tert Vat. Livin. Lov. ex emendatione, Exc. Laeti, ac Ruben. Var. LL. e marg. Parm. *quieſſet* vel *quievit* Vat. pr. *timui nobis* Thuan. *timui liber* Vat. quint. *qui* Reg. *quod* duo Vatt. Pal. *quid* Leid. pr. & duodecim alii. *quod* vel *quid* Put. *per libera* Tholoſ. *ne libera* Pat. Ambr. ſec. ed. Vicet. *praelia* vel *libera* Put. *tanti* Exc. Laeti. *tantum* Pal. Med. pr. *carcere moto* Vat. tert. Pric. Oiſel. Florent. m. pr. Med. ſec. Ambr. pr. Varr. LL. e marg. Parm. *carcere moto*, vel *terra remoto*, vel *caeca remoto* Vat. pr. *jam laeta* Ambr. ſec. Med. quart. Vat. Livin. Var LL. e marg. Parm. *tam laeta* viginti Codd. Ald. & ed. Parm. *tum laeta* Exc. Gevart. *tam* vel *jam* Med. pr. *lecta* Thuan. *ſuis* pro *metu* Pric. *metu* vel *manu* Put. *novis diſſenſus acervis* Oiſel. *diſceſſus* Thuan. *acerbis* Pric. *novis diſſenſus acervis* vel *metu. diſſenſus acerbus* Vat. pr.

301. *Sed gravior conſenſus*] ita Med. quart. Exc. Gevart. *Et gravior* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *At gravior* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *confeſſus* Farn. *nunc* Med ſec. Heinſius legebat *nonne. iſte* Vat. pr. *miſerumque rudemque* ed. Vicet. *in certos* Rott. *veros* i. e. *legitimos* adſcripſerat Heinſius. *produxit* Thuan. *reduxit* Med. quart. *quem te* Med. quart. *renuiſſe* Oxon. ſec. m. pr. *metuiſſe* Thuan. *fremuiſſe* Rott. *timuiſſe* Florent. Petav. pr. *Reppulit* Moret. ſec. *volui dum ſi quid* Oxon. pr. *fata manerent* Pat. *videor voluiſſe* Vat. ſec. *viſus voluiſſe* Med. quart. *Ad juſſus* pro *Aut viſus* Thuan. *venerabilis ulli* Med. tert. *numen praeſensque* octodecim ſcripti. Exc. Laeti. *praeſens numenque* tres Vatt. Pric. Oiſel. *vocet* Med. quart. *ſi juſſa* Oxon. pr. *recuſes* Thuan. Mazar. *Aut ſoceri* Pal. Pric. duo Med. Exc. Laeti. *At ſoceri* Leid. pr. Put. Mazar. Bonon. Tholoſ. Lov. Vat. Livin. duo Petav. totidem Ambr. Exc Gevart. ed. Parm. *At* vel *Aut* Ambr. ſec. *aut reſpice* tres Vatt. Farneſ. Pric. duo Med. *at reſpice* Vat. Livin. Mazar. Florent. inc. Heinſ. *at* vel *aut* Vat. pr. duo Med. Put. Ambr. ſec. unus Heinſ. ed. Vicet. *Connubium* Rott. *Conjugium* Pric. Oiſel. Florent. Pat. *Conjugium* vel *Connubium* Vat. tert. Put. Med. pr. *pignusque meum* Med. ſec. m. pr. *legale* Put. m. pr.

311. *obvius ire Hoſtibus*] *hoſtibus ire Obvius* Med. ſec. *quis gens* Pal. Med. pr. *quis Rhenus* Leid. pr. & ſedecim alii, item Exc. Gevart. & ed. Vicet. *Rhetus* Var. LL. e marg. Parm. *Vos opibus junctos* Vat. pr. Exc. Laeti. *opibus junctis* Oiſel. *victos* ed. Vicet. *junctos opibus* Moret. pr. *Vos conſpirantes opibus junctoſque* viginti quatuor Codd. Exc. Gev. Var. LL. e marg. Parm. Ald. ed. Vicet. nec non Var. LL. ed. Antv. *conſpiratis* vel *conſpirantes* Leid. pr. *tuliſſet* tres Vatt. Rott. *tuliſſent* Leid. pr. duo Vatt. Pric. *promitte* Lov. Ambr. pr. *dimitte* Pat. *cadat* Vat. pr. ed. Vicet. *cadet* plurima pars Codd. Ald. Exc. Gevart. *poscimus* vel *poſſumus* Lov. *adamante tegat* Pric. Ambr. pr. Med. ſec. *Atlante* vel *adamante* Moret. ſec. Exc. Pat. rec. *regat* pro *tegat* ed. Vicet. *arma* Rott. Med. ſec. m. pr. Petav. ſec. Exc. Gevart. *arma* vel *arva* Lov. mox, *mediis objecerit* Rott. Med. ſec. m. pr. *objecerat* Vat. pr. m. pr. *ictus* pro *aeſtus* Lov. m. pr. dein, *Stiliconis* Vat. pr. & ſec.

321. *ſic gnatus*] ita Vat. pr. & Oiſel. *parebitur* Vat. pr. & tert. Florent. Vat. Livin. ed. Parm. *parebimus* duo Vatt. totidem Oxon. Pal. Farn. Rott. Moret. ſec. Lov. Ald. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *parebimus* vel *parebitur* Put. *non carior* Med. quart. *Cognatus* Moret. ſec. *Stilicone* Vat. ſec. *promiſſa* vel *commiſſa* Reg. *luat ille profanus Commiſſum* Med. ſec. *mitior* Pat. Ald. *Affrica* tres Vatt. *ſecum longo* Vat. quint. Med. tert. Put. *retexunt* Florent. Oiſel. Pat. Vat. Livin. *volutat* ed. Vicet. *volutant* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Moret. ſec. *volutant* vel *retexunt* Vat. pr. & tert. *convenit* pro *pervenit* Vat. pr. m. pr. *Tyrio qua* Vat. pr. *fuſus* Florent. Med. quart. Mazar. Inc. Heinſ. Exc. Laeti, ed. Parm. *fortis* octodecim alii, Exc. Ruben. Var. LL. ed. Antv. ed. Vicet. *fultus* Moret. ſec. *fortis* vel *fuſus*. Put.

329.

329. *Adſiſtit capiti*] *Adſtitit & capiti*. Reg. *tum ſic* Med. quart. *devictis tenuit f. Mauris* vet. Gyr. *devictis tumuit f. Mauris* duodecim ſcripti, Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *devictos tumuit f. Mauros* ed. Vicet. *devectos* Put. *timuit* Med. tert. Oxon. ſec. *timuit* vel *tenuit* Med. pr *devictis tumuit dementia M.* Reg. *conjuret* & *reſumat* Thuan. *reſumſit* Tholoſ. *Victori* Moret. pr. *Firmum jacentem* Med. quart. *fratremne* Florent. m. pr. Petav. pr. Thuan. cum gloſſa *i. e. Firmum. Rurſus habent* Exc. Schott. in quibus Gronovius adſcripſerat legendum forte *arent: an ſub Latio* pro *auſus Latio* Leid. pr. *Gildon* Exc. Laeti. *Gildo* vel *bello* Oxon. pr. *nec* Vat. Livin. *non* Moret. ſec. Ald. *nunc* inc. Heinſ. qui inde *num* corrigebat. *facta timet* Pal. Farn. Pric. Petav. tert. Lov. m. pr. *fata* ed. Vicet. *fata* vel *facta* Med. pr. Oxon. ſec. *non ire* ed. Vicet. *ſcire* Med. tert. *ipſe* Pat. *ire* vel *ipſe* Vat. tert. *ſenes* Reg. Petav. ſec. inc. Heinſ. *ſenes* vel *ſenex* Oxon. pr. *Numne meam* Petav. tert. *fugiet Maurus* Moret. ſec. *fugeret Maurus* Thuan. unde Heinſius legebat *fugiat. cum viderit* Put. *dubitas exire* Mazar. *invadere bellum* Vat. pr. & tert. Oiſel. Mazar. *invade rebelles* Leid. pr. & viginti octo alii. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *invadere bellum* vel *invade rebellem* Put. Florent.

340. *Captivum*] *Capturum* Farn. *in urbe* Reg. *orbe* vel *urbe* Oxon. ſec. *parebit regia* Vat. ſec. Ambr. tert. *pallebit* vel *parebit* Petav. pr. *Bochi* Vat. pr. Lov. duo Med. *Bacchi* Var. LL. ed. Antv. *Exorent* Put. *triumphat* Farn. *armis* pro *annis* Lov. *Servatus* Thuan. Var. LL. ed. Antv. *affatus vicino* Tholoſ. Vat. Livin *divino ſole* Vat. ſec. *receſſit* Med. quart. Pat. *quippe vebi* Lov. m. pr. *Ardet* Pat. *Tunc jubet* Vat. quint. *Tum* Leid. pr. & ſeptem alii, item Exc. Ruben. *valet* Florent. m. pr. *ac ſciri* Pric. mox, *melior ſententia* Pal. Med. pr. Petav. tert. ambo Moret. unus Heinſ.

354. *ſancte pater*] *care pater* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *parens* Ambr. ſec. inc. Heinſ. qui adſcripſerat ſeqq. „ *modus loquendi uſitatus:* Vopiſc. ſub „ finem Taciti pag 233. *Claudius Capellianus Cer-* „ *cio Metiano S. Obtinuimus, pater ſancte, quod* „ *ſemper optavimus.* & ibidem: *Antronio, juſto patri,* „ *Antronius Tiberianus S. Nunc te, pater ſancte,* „ *intereſſe decuit ſenatui ampliſſimo.* ſic Socer „ Sanctissimus, vetus Inſcriptio apud Caſta- „ lion. p. 79. in Rutilium. hactenus Heinſius. *tam ſaepe* Var. LL. ed. Antv. *perſaepe* Moret. ſec. *multaſque* Vat. pr. m. pr. Pric. m. ſec. *Jamque procul* duo Vatt. *videor ini* Petav. ſec. Thuan. qui tamen & *venatu* exhibet. *viſus diſtringere* Mazar. Exc. Cod. Rhem. *venatu cingere* vel *viſus diſtringere* Vat. pr. Pric. Oiſel. Florent. m. pr. Put. *Maerebat* vel *Moerebat* Exc. Laeti. *Incurſu & pecudum* Thuan. *ſparſimque* idem Thuan. *ſed adhuc* Leid. pr. *infeſta mapalia* Put. Leid. pr. *corpora campis* Pric. *Aſpicio* Ambr. pr. *Conſpicio* vel *Concipio* Petav. pr. *delapſus* Reg. Thuan. Oxon. ſec. Petav. tert. Mazar. *bonor* Farn. Pric. Bonon. Ambr. pr. Oxon. ſec. Med. tert. mox *ſtrictos* Med. quart. *fractoſque* Florent. Pat. Lov. m. pr. ed. Parm. *injectaque vincla* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *ingeſtaque* Med. tert. Petav. ſec. m. pr. Bonon. Moret. pr. m. ſec. duo Oxon. *incenſaque* Var. LL. ed. Antv. dein, *collum* Ambr. pr. *ſonuere* quatuor Med. Mazar. unus Heinſ. Exc. Laeti & ed. Vicet. *ſubiere*, viginti alii & Var. LL. ed. Antv. *ſonuere* vel *ſubiere* Vat. pr. Put.

367. *tropaeis*] *triumphis* Farn. *Hortator* Florent. Mazar. Vat. Livin. ed Parm. *Hortatur* Vat. tert. Pric. Put. *Hortatu* Leid. pr. & triginta alii, Exc. Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm. Ald. & ed. Vicet. *Hortator* vel *Hortatu* Med. ſec. *Hortatur* vel *Hortatu* Vat. pr. *tangit avus* Leid. pr. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *cogis* ed. Vicet. *morari* Vat. pr. Exc. Laeti. *remoti* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *remote* Petav. ſec. *remoti* vel *morati* Moret. pr. *remiſſi* conjiciebat Heinſ. *Conamur* vel *Cunctamur* Pric. *quondam' complere* Pat. *moras* Vat. pr. Farn. Oiſel. *minas* Leid. pr. cum quatuordecim aliis, item Var. LL. ed. Antv. *minas* vel *moras* Vat. tert. Florent. Put. duo Oxon. mox, *tranſmittere pontum* Exc. Laeti. *tranſmittere pinus* Ambr. pr. Med. ſec. *primus* vel *pinus* Florent. Petav. pr. Heinſius primo conjiciebat *pinu*, ſed poſtea τὸ *primus* pro vera lectione agnovit, adſcripto loco Tertulliani p. 172. Not. Rigalt. ubi ex veteri Cod. legendum *nauta tranſmittit*, quae illic ex ejus ſententia vera eſt lectio. *primus* vel *Divus* Vat. tert. *quacumque* Exc. Laeti. *quocunque* ed. Vicet. *quacumque* vel *quaecumque* Lov. *vultu* pro *nutu* Farn. *adveniet* Exc. Laeti. *adveniens* Lov. m. pr. *Germania cuncta* Oiſel. Pat. Med. quart. *tota* ſeptem alii. *cuncta* vel *tota* Vat. pr. Florent. Vat. Livin. vet. Gyr. *Germania cuncta* probare viſus Heinſius, qui adſcripſerat loca, Claudian. II. in Eutrop. 748.

——— *unaque cuncto*
Poena manet generi.

& Cicer. Philipp. p. 11. *cunctus ſenatus*. p. 13. a. ed. Faërn. & ibidem *cuncta civitas* p. 15. a. *cunctum genus* Victor apud Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 26. *cuncti leones* Spartian. p. 9. l. 34. ſic MSS. vid. Salmas. p. 51. haec Heinſius. *ſocii* Reg. Tholoſ. *comitantur* Reg. Var. LL. ed. Antv. *nave* vel *claſſe* Put. *Sychambri* Vat. pr. *Sycambri* Reg. dein, *Africa remum* Lov. m. pr. *Rhenum* vel *remum* Vat. tert.

375. *An patiar tot probra*] *patior* Farn. duo Med. Put. Bonon. Lov. Moret. ſec. Petav. tert. inc. Heinſ. ed. Vicet. *tam probra* Rott. Med. ſec. *ſenex* pro *ſedens* Pat. m pr. *Quod tenui* Reg. *rexique* Vat. Livin. *texique* Bonon. vet. Gyr. *vexique* Ald. *nam*

vel *bis* Put. *Alterius* Vat. pr. Pric. Ambr. tert. *Ulterius* Leid. pr. & octodecim alii, Ald. ed. Parm. Exc. Cod. Rhem. item Var. LL. ed. Antv. *Ulterius* vel *Alterius* Petav. pr. Vat. tert. *defendere* Rott. *defenſaque* Moret. pr. *Non praedae* inc. Heinſ. *praedo* ed. Parm. *praedae* Var. LL. e marg. Parm. *inſultandaeque* Pal. *inſultantique* Vat. quint. Rott. duo Med. Leid. pr. Moret. pr. Lov. duo Oxon. Ald. & ed. Vicet. *inſultandique* novem alii & Exc. Pat. rec. *inſultandique* vel *inſultantique* Med. pr. *Finis erat* Vat. tert. m. ſec. *Stilico* Vat. ſec. Med. quart. *Stilichon* Exc. Laeti. *contra quem* Mazar. *cui contra* duo Vatt. Thuan. ed. Parm. & Vicet. *contra ſic* Pat. *fatur* pro *reddit* Florent. Tholoſ. Med. tert. m. pr. mox, *Averſine* Med. tert. *Adverſumne* Thuan. *tubam* Vat. pr. *tubas* Oxon. pr. *belli* pro *Princeps* Vat. pr. *An feret* Pat. Lov. *Ac feret* Exc. Schotti, in quibus Gronovius notaverat in Gryph. ed. legi *Afferat*. *Affert* Bonon. *Auferet* Vat. pr. Pric. Oiſel. Florent. m. pr. Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *Afferet* viginti quatuor Codd. item duo Leid. ed. Parm. & Vicet. *tanti ſolatia* Vat. quint. *leti* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. *fati* vel *lethi* Moret. pr. *decertet* Med. ſec. m. ſec. *decurret* ed. Vicet. *decernet* viginti quatuor alii, Exc. Laeti, Gevart. & Ruben. nec non Var. LL. e marg. Parm. *decernet* vel *decertet* Moret. pr. *Gildon* Exc. Laeti. *miſcebis* Pal. Med. pr.

384. *Vindictam mandaſſe*] *Vindictis* vel *Vindictam* Reg. *mandare* Thuan. *nominis error* Put. *enſis agit* Vat. pr. Tholoſ. inc. Heinſ. *agat* Vat. ſec. Ambr. tert. *aget* Exc. Laeti. *habet* Pric. *minuit* Leid. pr. Reg. m. ſec. duo Oxon. totidem Petav. Vat. Livin. Pat. Moret. ſec. Ambr. tert. vet Gyr. *minuent* Florent. *minuunt* tres Vatt. Rott. Oiſel. *minuit* vel *minuunt* duo Med. *minuet* vel *minuunt* Put. *Qui ſtetit* Med. ſec. Heinſius hic notavit *ſtare* pro *pugnare* quandoque inveniri, & adſcripſerat locum Spartiani in Caracalla p. 87. *contra leonem etiam ſtetit.* mox, *qua magis* Rott. *ſi quod magis* Florent. m. pr. *ſed quid magis* legebat Heinſius. *factum* Mazar. Oiſel. Moret. ſec. *facto* duo Vatt. Pal. Pric. Rott. Thuan. Moret. pr. Petav. ſec. Oxon. ſec. duo Leid. Ald. & Exc. Gevart. *factu* Reg. Pat. Vet. Gyr. Bonon. Med. quart. duo Petav. *facto* vel *factu* Lov. Oxon. pr. *factum* vel *facto* vel *factu* Put. *facto* Sched. Schott. in quibus a Gronovio notatum erat in aliis *cerno* legi. Heinſius adſcripſerat locum Spartian. in Didio Juliano. *Convocato Senatu, quaeſitiſque ſententiis, quia facto opus eſſet.* & Victor in Severo. *quae factu ardua. animos adverte* Vat. tert. *averte* Farn.

389. *Eſt illi patribus*] ſic duo Leid. & viginti alii, Ald. ed. Parm. & Vicet. Exc. Cod. Rhem. & Ruben. *patruus* ſeptem alii. *patruus* vel *patribus* Vat. pr. Oxon. ſec. *frater non* pro *ſed non &* Med. quart. *non eſt moribus* Farn. *idem* Pric. Oiſel. Reg. Thuan. Moret. pr. *idem* vel *iſdem* Vat. pr. *Mascezel* Vat. pr. Med. pr. Ambr. tert. vet. Gyr. Exc. Laeti & Ruben. *Mascezer* Rott. Mazar. *Marceſtel* Thuan. *Mascezes* Leid. pr. Petav. ſec. Ambr. ſec. Tholoſ. Exc. Gevart. *Mascetes* Vat. ſec. Put. Ambr. pr. Sched. Gud. *Masceſes* Oiſel. *Mascelzes* Vat. tert. *Mascerzes* inc. Heinſ. *Maſſetes* Bonon. *Masceres* Pal. *Mascelzer* Pric. Florent. *Marcezer* Med. ſec. Moret pr. *Macezer* ed. Vicet. *Malcelver* Petav. pr. *Malceter* Var. LL. ed. Antv. *Mazelcer* Oxon. pr. *Maſſaietes* Farn. *Maſſagetes* Vat. quint. Med. tert. Pat. *Maſſegetes* Moret. ſec. *Maſſegetes* vel *Macezer* Med. quart. *Maſcezes* vel *Maſſagetes* Leid. ſec. *Maſcelzes* vel *Maſſacales* Lov. *Marcelzer* vel *Maſſezer* Petav. pr. *Maſſetes* vel *Maſcezes* Oxon. ſec. *effugiens* Exc. Ruben. *dura* Vat. quint. Florent. Bonon. Pat. Ambr. pr. Oxon. ſec. Petav. tert. *dura* vel *dira* Reg. *pericula* Farn. Put. Pat. Ambr. ſec. *patris* Pal. Med. pr. *Spemque tuam* Ald. *Speſque ſuas* Vat. Livin. *ſuo* Pal. Med. pr. *ut tentatis* Pal. Med. ſec. *jactatis* Tholoſ. *mactare* vel *mutare* Vat. ſec. *tentare* Oiſel. unde Heinſius conjiciebat *temerare*.

393. *Et quos ipſe ſinu*] ſic Vat. pr. Pric. Oiſel. Florent. Pat. Leid. pr. Vat. Livin. vet. Gyr. *Et quos ipſe manu parvos* Ambr. ſec. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Quosque manu pueros parvos* tres Vatt. Pal. *Quosque ſinu pueros parvos* Rott. Ambr. pr. *Quosque manu pueros parvos* vel *Et quos ipſe ſinu parvos* Put. *ſinu* vel *manu* Leid. pr. Med. pr. *Obtruncat* Vat. pr. Pric. Oiſel. Florent. Mazar. Pat. vet. Gyr. Vat. Livin. Heinſius notaverat id verbum ſaepe occurrere in Hiſtor. Aug. *Occidit* tres Vatt. Pal. Farn. *Diſtulit* Put. Tholoſ. *Depulit* Pric. Moret. ſec. *cumulo* Med. quart. *arguit* Vat. pr. Lov. Ambr. pr. Petav. ſec. mox, *Mycenos* Oiſel. *Advertitque* Med. tert. Petav. ſec. inc. Heinſ. *ſceleris* Pal. Rott. duo Med. duo Heinſ. totidem Oxon. & Leid. Bonon. Tholoſ. Ambr. ſec. Var. LL. ed. Antv. *diem ſceleri.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Farn. Pric. Florent. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *diem. ſceleris ſed* Put. Reg. Tholoſ. duo Petav. Lov. Exc. Gevart. *diem. ſceleri ſed* Moret. ſec. *diem. ſceleris ſic* Moret. pr. Mazar. *immanes* vel *infauſtas* Reg. *Hinc odium* Leid. pr. duo Vatt. Pric. Oiſel. Florent. duo Med. Exc. Laeti. *Hoc* Vat. ſec. Pal. Farn. Rott. Med pr. Reg. Petav. pr. m. pr. Lov. Moret. ſec. unus Heinſ. *Huic* Vat quint. duo Ambr. Ald. *Hic* Put. Thuan. Bon. Pat. Tholoſ. Oxon. ſec. Leid. ſec. Med. tert. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. *ſed prodita* Pric. Moret. ſec. atque ita Heinſius legit. *per prodita* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. *vita* Var. LL. ed. Antv. *jura* vel *vita* Ambr. ſec. mox, *Te polluta rogat pietas* Moret. ſec. *fletibus* Vat. pr. m. ſec. Med. tert.

405. *Et proprium miſeris*] *Si proprium* Reg. Petav. pr. Vat. quint. *Si* vel *Et proprium* Oxon. ſec. *ſtatuiſtis nomen* Moret. ſec. *numen* viginti ſex Codd. item duo Leidd. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *Et Pandionias* Vat. quint.

quint. Tholoſ. *Inachiae* Vat. ſec. *Inachidae* Tholoſ. Med. tert. duo Oxon. Var. LL. ed. Antv. *mariti* Moret. pr. Oxon. ſec. m. ſec. *rogos maritos* legit Heinſius. *moeſto ſquallore* duo Leidd. & viginti ſeptem alii, Exc. Laeti, Gevart. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *moeſtus ſq. comae* Exc. Cod. Rhem. *moeſtae ſqualore comae* Exc. Ruben, *ſparſae comae* Put. unde Heinſius *paſſae* legit. *moeſtas comas* ed. Vicet. *comae* duo Leidd. totidem Oxon. & Heinſ. ambo Moret. tres Ambr. quatuor Med. Florent. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Vat. Livin. Ald. & Exc. Gevart. *ſolio pulſus* Petav. ſec. *ſocios* Leid. pr. m. pr. Oiſel. Florent. m. pr. *ſolio* vel *ſocios* Put. *commiſſit* Pal. Med. pr. *Adherbal* Vat. quint. *Atherbal* Florent. *Adherbas* Pric. tres Med. Ambr. pr. *Ad herbas* vel *Hiarbas* Petav. ſec. *Huc quoque* Mazar. *Nunc quoque* duo Vatt. Farn. Oiſel. Leid. pr. Oxon. ſec. Moret. ſec. Exc. Laeti, Gevart. ed. Vicet. *Hunc* octodecim alii, Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *nil Gildo* Rott. *Gildon* Exc. Laeti. *quem tanto* Vat. quint. Med. quart. Reg. Petav. pr. Tholoſ. *Hunc doleat* duo Leidd. cum ſedecim aliis, Exc. Laeti, Gevart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & Var. LL. ed. Antv. *Huc* Bonon. *Nunc* Pat. Tholoſ. tres Ambr. ed. Vicet. *veniſſe* vel *creviſſe* Med. ſec. *ſibi* pro *ducem* Thuan. *Supplicibus* Exc. Laeti. *ſuppliciis* Med. ſec. m. pr. Pat. Moret. ſec. *ſuis* inc. Heinſ. *caede fugavit* Med. ſec. *Hunc* plurimi Codd. Exc. Gevart. Laeti & Ruben. Ald. item Var. LL. ed. Antv. *princeps* Vat. quint. Farn. Reg. Petav. pr. m. pr. Tholoſ. Moret. ſec. *praeceps* vel *princeps* Oxon. ſec. *tremiſcat* Vat. Livin. *tremeſcat* Oiſel. *tumeſcat* Ald. *cum victima* Leid. pr. Vat. pr. Oiſel. Pat. Florent. dein *victima Marti* Vat. pr. m. pr.

415. *notiſſima Marti*] *natiſſima* Pric. *noviſſima* Put. m. pr. *Martis* Farn. *plebe* Farn. Med. ſec. Reg. Petav. pr. m. pr. Tholoſ. Lov. m. pr. *puppe* Med. tert. *pube* vel *plebe* Florent. *miniſtros* Thuan. *maritos* vel *maniplos* Vat. pr. *Diſpoſuit* Pric. Med. quart. Reg. Leid. ſec. mox *diſponit* pro *inſtaurat* Pal. Med. pr. *Herculeam* Lov. Moret. ſec. duo Oxon. & Leidd. Ald. Exc. Gevart. & Ruben. *Jovinamque* Oxon. pr. *Joniamque* Farn. Moret. ſec. Exc. Gevart. Ald. & ed. Vicet. *Joviamque* Lov. *Rex ducit*. Hic notaverat Heinſius, multos „ verſus manu recenti eſſe adſcriptos in quibus- „ dam Codd. uſque ad vs. 446. *Dictaque ab Au-* „ *guſto legio* Med. ſec. & adſcripſerat loca Vo- „ piſc. in Aureliano p. 211. *legio ſexta Gallicana*. „ & ibid. p. 212. & 235. *legio tertia felix*. Tre- „ bell. Poll. in Claud. p. 207. *Martia quinta* „ *legio*. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 4. *Adjutrix le-* „ *gio ſecunda*. & *prima legio Minervia* ibidem p. „ 8. p. 103. e. p. 110. e. p. 115. 132. 222. Sal- „ mas. p. 137. dein pro *Leones* Heinſius *Leonis* legit.

424. *confirmat ituros*] *informat* Oxon. pr. *iturus* Oiſel. *ſtat circumfuſa* Florent. Thuan. duo Petav. quatuor Med. duo Heinſ. Put. Reg. ed. Parm. & Vicet. *Nixa* Exc. Laeti. *Nota* ed. Vicet. *iras* pro *aures* Thuan. *Tempus agi* Pric. Rott. Oiſel. Sched. Gud. *agit* omnes Vatt. Pal. Farn. Lov. Moret. ſec. Exc. Schotti & Gevart. *age* ed. Vicet. *agit* vel *agi* Moret. pr. *meruiſtis in armis* Put. Petav. pr. vet. Gyr. ed. Parm. & Vicet. *doluiſtis* duo Leidd. & viginti quatuor alii, Exc. Laeti, Ruben. & Gevart. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *nihil* pro *mihi* Exc. Laeti & Ruben. *Imbelles* Exc. Ruben. ed. Vicet. *Civiles* vel *Imbelles* Exc. Pat. rec. *neces* Med. ſec. m. pr. *notas* vel *neces* Vat. tert. Pric. Put. *omnis* pro *orbis* Leid. ſec. Rott. Exc. Gevart. *orbis* Exc. Laeti. mox, *barbariam* Petav. pr. Vat. quint. *barbaries* Rott. *haud Mauri* Vat. Livin. *aut Mauri* Vat. quint. Rott. Ambr. pr. Oxon. ſec. Med. tert. vet. Gyr. ed. Vicet. *en Mauri* Mazar. Var. LL. ed. Antv. *an Mauri* Florent. Put. Reg. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. duo Heinſ. tres Med. totidem Petav. & Ambr. Var. LL. e marg. Parm. Exc. Gevart. *fremitum* Vat. pr. Pric. *raucoque* Exc. Schott. in quibus Gronovius notaverat in Gryphiana ed. ſic quoque legi. *tantosque* pro *raucosque* Var. LL. ed. Antv. *Umbonem* Put. *Umbone* Exc. Ruben. ed. Vicet. *Umbrorum* Oxon. pr. m. pr. *noſtros* duo Vatt. Pal. *veſtros* Leid. ſec. cum ſedecim aliis, item Exc. Gevart. *enſes* Exc. Gevart.

435. *Non contra*] *Nec contra* duo Med Ambr. tert. *Non etiam* Var. LL. ed. Antv. *clypeo* Med. tert. *gladiisque* Vat. pr. Moret. ſec. *galeisque* Vat. tert. *galeaque* Pal. duo Med. unus Heinſ. *radiisque* Oiſel. *galeisve* Reg. Med. quart. *galeisque* vel *gladiisque* Put. *ſolis* Med. pr. *ſolitis* Oiſel. *ſolis* vel *ſolitis* Pric. inc. Heinſ. Ambr. ſec. *miſerit* pro *torſerit* Thuan. Pat. *praetendat* Bonon. *praetentant* Put. m. pr. *laeva* vel *laevam* Thuan. *ignavus* Pric. *Virga gerit* Oiſel. *arma hominum* Med. tert. *connubia* Exc. Gevart. *Non illi* Farn. *illis* quatuor Vatt. Pal. Rott. *ulli* Mazar. Pat. Oxon. pr. Ambr. ſec. *ullis* Petav. pr. m. pr. *illis* vel *ulli* Pric. Med. pr. Put. *nexus generis* Ambr. ſec. *ſexus* Bonon. Oxon. ſec. Med. tert. Petav. tert. *languet numero* Med. quart.

444. *dux ipſe*] *rex ipſe* Vat. ſec. m. pr. Rott. Med. ſec. Oxon. pr. Moret. ſec. *ibat* Ambr. pr. *Unguento* Put. *nudusque cibo* ed. Vicet. *Confractus ſenio* Moret. ſec. qui & *ſtuproque* exhibet. *Excitat* Med. tert. Exc. Laeti & Var. LL. ed. Antv. *ingeſtos* Vat. pr. Oiſel. *infeſtos* Pal. *inceſtos* vel *infeſtos* Oxon. ſec. *Implorat* Vat. tert. *cantatricesque puellas* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *ſorores* Oxon. ſec. m. pr. *catervas* Moret. ſec. *joculatricemque cohortem* vel *cantatricesque choreas* Med. quart. *Offen-*

ſenſas Oxon. ſec. *Oſtenſus* Exc. Laeti. *vigilet* Put. *caſtriſque* ed. Vicet. *quam vitae* quatuor Vatt. Pal. Florent. Med. ſec. Leid. ſec. Thuan. Pat. Ambr. tert. *vitae quam* Rott. Oiſel. mox *quaenam* Mazar. *quae jam* vel *quaenam* Exc. Laeti. *reſtat regio* Moret. ſec. *debita Mauris* Florent. Put. Oxon. pr. Moret. pr. duo Med. *illicitis* pro *Illyricis* Vat. pr. m. pr. Farn.

454. *Jus Latium*] *Latio* Vat. tert. *latum* Exc. Gevart. *nunc* Pric. *tunc* Leid. pr. Petav. pr. Put. *Oceano jungi* Sched. Gud. *jam Nilus* Oxon. pr. *Erectumque Notum* Oxon. ſec. *Vel ruet* · *vel ſtabit* Moret. ſec. *ruat in noſtris* Pal. Florent. Med. pr. unus Heinſ. Tholoſ. duo Ambr. *Tot mihi dilectos populos* Pal. Med. pr. unus Heinſ *jura* Vat. ſec. Pal. Rott. Thuan. Mazar. duo Petav. *rura* duodecim alii. *rura* vel *jura* Vat. pr. mox *veſtra ſequetur* Med. quart. Leid. ſec. m. ſec. Exc. Gevart. *ſolito cervix* Pat. Mazar. Moret. ſec. Vat. Livin. *cervix ſolito* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *ſubito* vel *ſolito* Med. ſec. Oxon. ſec. *notetur* pro *rotetur* ed. Vicet. *Tertia funereis* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *ruinis* Moret. ſec. *curamus* pro *tyrannis* Var. LL. ed. Antv. *ruinis* vel *tyrannis* Reg. *Omnia* Pal. Farn. Oiſel. Leid. ſec. Petav. tert. m. ſec. Ald. *Omina* vet. Gyr. cum decem aliis. *dictis* Vat. tert. Florent. *ductos* Vat. pr. m. pr. *dicto* vel *dictis* Put. *fulviſque Tonantis* Var. LL. ed. Antv. *ad liquidum* Ambr. pr. *ad liquidam aethram* quatuor Vatt. Pric. Oiſel. *obliquida aethra* Rott. *ab liquida aethra* Leid. ſec. Ambr. tert. duo Oxon. Exc. Gevart. & Ruben. *a liquida aethra* ſeptem alii & Exc. Laeti. *obliqua aethra* vel *ad liquidam aethram* Florent. Med. ſec. *Correptum* Vat. pr. & tert. Florent. Mazar. Pat. Ambr. ſec. m. pr. inc. Heinſ. & ed. Vicet. *Collectum* Leid. ſec. cum viginti quatuor aliis & Exc. Gevart. *Arrectum* Vat. quint. *Arrectam* Ambr. pr. *Arreptam* Sched. Gud. *curvis pedibus* Pal. Med. ſec. m. pr. *ſaevis* octo alii, Exc. Cod. Rhem. Heinſius adſcripſerat locum Praeſ. III. Conſ. Hon. vs. 10.

Unguibus hunc ſaevis ira paterna ferit.

ſaevis vel *curvis* Vat. pr. *intexuit* Exc. Laeti & Ruben. *Hydram* Sched. Gud. *anguem* Pric. Hic vero Exc. Rubenii deſinunt & finis deſideratur, quia MS. Ruben. hic deficiebat.

470. *partitur obunco*] ſic Oiſel. Med. pr. *abunco* Rott. Moret. pr. Sched. Gud. ed. Vicet. *acerbo* Mazar. Exc. Cod. Rhem. *adunco* quindecim ſcripti. *obunco* vel *adunco* Put. *decidit unguis* Vat. ſec. *citatim* Pat. *rotati* Rott. *Torquenteſque* Petav. tert. *nec mons aut ſilva* Vat. pr. & tert. Oiſel. Mazar. Pat. *non mons aut ſilva* Vat. Livin. *retardat* Florent. *retardat.* cum στιγμῇ, duo Vatt. Farn. Oiſel. *Pendula ſic* vet. Gyr. *Pendula.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Florent. Med. tert. Mazar. Moret. ſec. *clangore* Vat. Livin. *clamore* viginti octo alii & ed. Vicet. *clamore* vel *clangore* Put. Hic verſus autem non exſtat in Med. quart. *tunc tepido* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *pro tepido* Florent. *permutat* Pat. *alis* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *ales* Vat. pr. m. pr. Lov. ex correctione, atque ita legit Heinſius, qui adſcripſerat, ita *ales arundo* apud Prudent. p. 37. *notas* Petav. ſec. *conſcribitur* Vat. pr. Oiſel. Pat. Vat. Livin. *inſcribitur* vel *conſcribitur* Put.

479. *Ut fluctus t. maris*] *manus* Tholoſ. *ardet* Pal. *ardet* vel *arſit* Med. pr. *ipſaeque rudentes* Mazar. *Expediunt* vel *Exſolvunt* Lov. *ligant* Lov. Pat. Petav. pr. Moret. ſec. Med. quart. Vat. quint. *legunt* Ambr. ſec. m. ſec. Heinſius adſcripſerat Lucan. III. vs. 44. *legere rudentes* Valer. Flacc. lib. II. initio,

Vela legunt, remis inſurgitur.

legunt vel *ligant* Vat. pr. & tert. Pric. Florent. Med. ſec. Put. *queritur* pro *quatitur* Florent. *neque Alpheae* Pal. Med. pr. unus Heinſ. *claſſim* Tholoſ. *Solverit* Tholoſ. *Solveret* Leid. ſec. *Solverat* Pal. Med. pr. Lov. m. pr. unus Heinſ. *fremebat vocibus* Thuan. *trepidus* pro *ſtrepitus* Var. LL. ed. Antv. *neque adventus* Pal. Med. pr. duo Heinſ. *Vellite* Vat. pr. & tert. Oiſel. *Rumpite* vet. Cod. teſte Heinſio, qui adſcripſerat locum Lucan. Lib. V. [422.]

Rumpite quae retinent felices vincula proras.

Solvite jam clamant ſocii, jam vellite Mazar. *Solvite jam ſocii clamant aut rumpite f.* duo Vat. Pal. Farn. Rott. *Vellite proclamant ſocii jam vellite f.* Vat. Livin. *Vellite proclamant ſocii, diſſolvite f.* Pric. *jam rumpite funem* Thuan. Ambr. ſec. inc. Heinſ. qui adſcripſerat *ſolvere funem* frequens eſſe apud Auctores, citans Paſſerat. ad Propert. p. 179. *abrumpite funem* Vat. Livin. m. ſec.

490. *nos trudat*] ita Vat. pr. & tert. Oiſel. Mazar. *tradat* Vat. quint *trudit* duo Leidd. cum viginti aliis, Var. LL. ed. Antv. ed. Vicet. *devia ponti* Oiſel. *coerula* Pat. *perque avia* Vatt. duo. *cupidi tellurem figite* Farn. *cauta* duo Med. Reg. Thuan. Put. Mazar. Tholoſ. Bonon. tres Petav. totidem Ambr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. ed. Vicet. *tanta* Moret. ſec. *capta* Pal. Florent. Pat. unus Heinſ. *captos* Var. LL. ed. Antv. *tanta* vel *cauta* Med. ſec. *capta* vel *cauta* Med. pr. Oxon. ſec. *quid* Ambr. pr. *vocetis* Pal. *vocatis* Med. pr. Var. LL. ed. Antv. *Si volitant* Leid. ſec. m. ſec. *revolent* Thuan. *litora* Rott. Thuan. *per litora* Farn. *conſperſerit* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *conſpexerit* Leid. pr. *aſpexerit* Leid. ſec. & decem alii, Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *aſſiduus ſol* Med. pr. unus Heinſ. *conceptis* vel *contemptis* Med. pr. *luceſcat* Vat. quint. *turbida* Florent. m. ſec. duo Heinſ. *turgida* triginta alii, Var. LL. e marg. Parm. & Exc. Gevart. *Cauris* Vat.

Vat. pr. item Vat. Livin. *choris* Lov. Var. LL. ed. Antv. *confuſa* Farn. ed. Vicet. *contuſa* Leid. pr. Vat. quint. Florent. Med. tert. Reg. Bonon. Tholoſ. Lov. vet. Gyr. Moret. ſec. duo Oxon. duo Ambr. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *conceſſa* Pat. *concuſſa* Leid. ſec. cum quatuordecim aliis & Sched. Gud. *concuſſa* vel *confuſa* Med. ſec. *jaculantur* Moret. ſec. *jactentur* Med. pr.

498. *Ducat Hyas*] *hyems* Med. pr. m. pr. *totisque* Reg. *actor* Rott. Petav. pr. Med. ſec. *actor* vel *auctor* Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *inmerſa* pro *inmenſa* Oxon. pr. m. pr. *Arctoque* duo Vatt. Farn. Pric. Oiſel. *Arctova* duo Leidd. cum viginti aliis, Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. ed. Vicet. *regor* Vat. pr. m. ſec. *regar* Vat. quint. item Vat. Livin. *contemno* Med. pr. *Bootam* Vat. quint. *Boetem* Lov. *Bootem* viginti alii & ed. Vicet. *Booten* Ambr. tert. Ald. *inmitte* unus Heinſ. *carinam* Med. quart. *ventique negabant* Vat. pr. m. pr. *Fortuna* vel *formido* Vat. tert. *in Auſtrum* pro *in altum* inc. Heinſ. *Etruria* duo Vatt. *caeſis* Florent. m. pr. inc. Heinſ. *ceſis* vel *cecis* Put. *ceſſis* vel *caecis* Petav. pr. Heinſius *celſis* conjiciebat. *verſatur Corſica* Var. LL. ed. Antv. *Humanae ſpeciem in plantae* Farn. Rott. ed. Vicet. *in ſpeciem* Pric. Thuan. Pat. *Humanae ſpecie* duo Leidd. cum triginta aliis, Exc. Gevart. Vat. LL. e marg. Parm. *Sandaliam* Exc. Laeti. *Sardaniam* Put. *Dardaniam* Petav. ſec. m. pr. *Sardiniam* octo alii. *Sardoniam* Pal. Med. pr. Mazar. unus Heinſii, qui *Sardoam* legit. *ager* Med. quart. ed. Vicet. *agerque* Med. tert. *Italoſque* Pat. *Italoſve* ambo Moret. Lov. duo Oxon. duo Leidd. Ald.

510. *quae pars v. Afris*] *quo pars* Tholoſ. *Auſtris* vet. Gyr. Farn. Thuan. *Afris* vel *Auſtris* Med. ſec. *Plena ſolo* Leid. pr. Vat. quint. *Inmunis* pro *Immitis* Var. LL. ed. Antv. *Fluctibus* Exc. Laeti. *Flatibus* duo Leidd. & triginta alii, Exc. Gevart. Sched. Gud. ed. Parm. & Vicet. *Fluctibus* vel *Flatibus* Vat. pr. Florent. Med. ſec. *Hic hominum-hic* Reg. Pat. Oxon. pr. *ſi peſtifer* Oxon. pr. *peſtis & aer* Var. LL. ed. Antv. *excuſſis* Med. tert. *excuſſis* vel *excluſis* Mazar. *Quos ut* Med. ſec. *jactatis* vet. Gyr. *ſimul effugere* Ambr. pr. Sched. Gud. *ſinuoſae* vel *fumoſae* Pric. *Sulcos* Vat. pr. & tert. Oiſel. Mazar. vet. Gyr. Var. LL. ed. Antv. *Mauros* Vat. quint. *muros* Vat. ſec. Pal. Farn. Pric. Rott. *muros* vel *ſulcos* Put. *Olbia* Ambr. tert. *Olvia* vet. Gyr. *Ovia* Pat. *Obbia* Vat. pr. *Obvia* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *contra Libyam* Thuan. *Caralis* duo Med. Put. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. ed. Vicet. *Karalis* Vat. tert. Med. pr. unus Heinſ. *Ceralis* Petav. pr. *Carabis* Oiſel. *Calaris* Pric. Florent. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Coralis* Med. ſec. *tenuesque per undas* Put. *urbes* Lov. m. pr. *umbras* Vat. tert. *undam* Med. tert. Ald. *undas* viginti octo Codd. ed. Vicet. *Ovia* pro *Obvia* Pat. *demittit* Med. ſec. Vat. tert. *facturum* Oiſel. Leid. ſec. *flumina collem* Farn. Med. pr. Thuan. Mazar. Ambr. pr. Petav. ſec. Pat. Tholoſ. vet. Gyr. *flamina* vel *flumina* Pric. *raptaque ventis* Moret. pr. *urguenti* pro *ingenti* Thuan. Petav. tert. *ſaxa* pro *ſtagna* Ambr. ſec. *recurſu* vel *receſſu* Oxon. ſec. *mari* pro *manu* Pat. *reducti* Med. ſec. m. pr. in Excerptis Laeti erat *Deeſt ſequens Liber de Gildone & deſideratur finis temporum injuria.* Vat. pr. habet EXPLICIT DE BELLO GILDONIS: INCIPIT LAUS STILICONIS LIBRI NUMERO III. in Ald. erat, *deſiderantur reliqua.*

IN FL. MALLII THEODORI CONSULATUM.

Recitavit hunc Panegyricum Claudianus, ut patet ex Praefatione vs. 22. *Mallius* autem vocandus hic Conſul. vid. Onuphr. in Faſt. p. 302. ed. Commelin. De conſulatu Mallii Theodori meminit Auguſtin. de Civ. D. Lib. XVIII. cap. ult. Ejusdem tamquam Chriſtiani meminit in libro Retractationum, ubi citat librum Theodori *de Vita beata*. Gyrald. Theodori Praef. Praet. mentio eſt in Cod. Theodoſ. p. 488. & 489. In Moret. pr. ſequitur hic Panegyricus poſt Epithalamium Honorii; in Moret. ſec. poſt Quartum Conſ. Honorii. Rottendorſianus habet, *Panegyricus dictus Theodoro Conſuli.* Vat. pr. *Incipit de Conſulatu Manlii Theodori.* in Vat. tert. erat, *Liber Cl. Claudiani de ſecundo Mallii Theodori Conſulatu. Praefatio.* Leid. pr. quoque exhibet *Liber de ſecundo Conſulatu Theodori.* in Petav. pr. erat a m. pr. *Liber de ſecundo Conſulatu Theodori. Prologus ad librum ſequentem de ſecundo Conſulatu Theodori.* dein manu recenti, *Cl. Claudiani Prologus in Panegyrim Manlii Theodori Conſ.* Petav. ſec. habet, *Incipit Panegyricus dictus Theodoro Conſuli. Praefatio.* Porro in Schedis Gudianis, item Excerptis Schotti, Voſſii, & Codicis Rhemenſis nulla erat Praefatio.

AD PROLOGUM IN CONSULATUM MALLII THEODORI.

1. *Audebisne, precor, doctae*] *prior* Jun. pr. *tantae* Vat. pr. *ſubjecte* Tholoſ. *Nec vero te fama vetat* Oxon. ſec. *negat* Petav. ſec. *vetat* vel *negat* Reg. *quam vero celſius* duo Vatt. Pal. Med. quart. *non umquam celſius* Mazar. *falſius* Put. *actam* Mazar. *auctam* Leid. pr. & duodecim alii, item Exc. Laeti. *auctor* Reg. m. pr. *altam* & m. ſec. emend. *auctam* Var. LL. ed. Antv. *actam* vel *auctam* Thuan. *ſervare* Mazar. *meminiſſe* Med. ſec. Tholoſ. duo Leidd. *meruiſſe* Vat. ſec. m. pr. Lov. *minuiſſe* vel *meminiſſe* Oxon. pr. *minuiſſe* vel *meruiſſe* Reg. *At sibi* Med. ſec. m. ſ. Oxon. ſec. *Aut sibi* Jun. pr. *Non tibi* Oxon. pr. *Num tibi* Reg. *Num* vel *Nam tibi* Pat. Heinſius *Num* legit. *rebus* vel *caſtris* Tholoſ. *Culmina* omnes Codd. Heinſius correxerat *Lumina* ex Cod. Vet. & adſcripſerat locum Cic. Philipp. II. *Illos ego tot praeſtantiſſimos viros*, LUMINA *Reip. vivere volebam; tot conſulares, tot praetorios, tot honeſtiſſimos Senatores.* Idem eadem Orat. pag. 21. b. ed. Faern. & p. 22. a. ſed *culmina* tamen ferri poſſe notaverat, quemadmodum *apices* dixit Ammianus Lib. XXIX. *Horret animus reminiſci, quo juſtitio humiliati tot rerum apices viſebantur & praecipue Conſulares.* mox *auditus terris* Med. tert. *auditi* legit Heinſius. *muris* pro *terris* Florent. m. pr. *Ivimus* Oxon. ſec. *ac nimius conſule ſurgit* Vat. pr. m. pr. *a nimius* Petav. pr. *ac* Vat. tert. *ha* duo Leidd. duo Oxon. Jun. pr. Reg. Thuan. Mazar. Put. ambo Moret. duo Petav. *nimium* Jun. pr. Med. quart. *urget* vel *urit* Reg. Oxon. pr.

11. *Jupiter*] vid. Lucian. p. 511. *dum diſcere* Pric. *conſcius* pro *neſcius* Rott. Oiſel. Med. ſec. m. pr. *Crinigeros* vel *Armigeros* Reg. *utrumque* Var. LL. ed. Antv. *ſuos* Tholoſ. *annis* vel *alis* Vat. quint. *toris* Med. ſec. *Parnaſus* Reg. Put. Thuan. Mazar. ambo Moret. tres Petav. Ald. *mundum cognoſcere* Put. *terras* Moret. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *in vobis aeſtimat* Vat. pr. m. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *concilio* Oiſel. *conſilio* Leid. ſec. cum duodecim aliis. *metior annum* Med. tert. *Et video* Jun. pr. *certus* pro *coetu* Med. quart. *tecum* pro *coetu* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *coetu* vel *coetum* Reg. *in orbe* quatuor Vatt. Pal. Farn. Reg. duo Med. totidem Petav. Pat. Oxon. pr. Ambr. tert. *ubique* vel *in orbe* Vat. pr. *meat* Pal. Rott. *micat* vel *manet* Oxon. ſec. *in orbe fuit* vel *ubique micat* Put.

AD PANEGYRIN
DE MALLII
THEODORI CONSULATU.

1. *Ipſa quidem virtus pretium ſibi*] De variis Philoſophorum opinionibus vid. Minucium Felicem, ibique Commentatores, & imprimis Elmenhorſtium, *viret* pro *nitet* Florent. *faſtibus* duo Leidd. cum viginti aliis. Exc. Gevart. Schott. & Cod. Rhem. item Sched. Gud. *fascibus* tres Vatt. Pal. duo Petav. Tholoſ. Moret. pr. *faſtibus* vel *fascibus* Florent. *plauſuve* Farn. *plauſuque* Vat. pr. Reg. Vat. Livin. *tumet* Pric. *tagi* pro *vulgi* Pal. *opis heſternae* duo Vatt. *exile* pro *externae* Var. LL. ed. Antv. *nihil indiga* Med. tert. *non indiga* Pric. *inmotaque ſemper* Moret. ſec. *inmotaque mundi* Ambr. pr. *Caſſibus* Pat. *Caſibus* vel *Caſſibus* Med. tert. *Hanc tamen* Farn. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Et tamen* Vat. pr. *At tamen* Vat. ſec. Jun. pr. duo Leidd. totidem Oxon. *Hanc tamen* vel *At tamen* Pric. Petav. tert. Vat. quart. *invitum* vel *inventam* Ambr. pr. *bonos* Mazar. *bonor* decem alii. *docuit* ed. Parm. ſed. in ea *decuit* emendatum erat manu diverſa ab illa, qua caeterae Variae Lectiones notatae erant. Ut incertum ſit, an haec ex Vet. Cod. ſit depromta lectio. haec Heinſius ad Lugd. ed. 1551, qui vulgatam tamen non mutabat. *quoties* Med. tert. *a rure* Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. *a jure* Moret. ſec. *rupe* Var. LL. ed. Antv. *quaeſitus Conſul* Vat. pr. Med. tert. Reg. Thuan. Leid. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *Conſul quaeſitus* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel.

10. *Naturae ſacris*] *ſacris* vel *certis* Vat. quart. *Emeritum*] hic verſus in Petav. pr. margini adſcriptus erat. *primis* pro *pridem* Vat. quint. *diſſudatisque* Var. LL. ed. Antv. *deſudatisque* vel *debellatisque* Oxon. ſec. *removit* Rott. *Judiciis* Vat. Livin. *Indiciis* Rott. Ald. Exc. Cod. Rhem. *rurſus* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. *rurſum* Leid. pr. & undecim alii, Exc. Lucenſ. ſec. *ac reducem* Vat. quint. *votis* Oiſel. *impellit* Var. LL. ed. Antv. *barenis* Tholoſ. *Quod virtus animo* Ambr. pr. *In quo animo Virtus* duo Vatt. *in ore* pro *honore* Pric. *proximus anni* Leid. pr. *Formavere* vel *Firmavere* Reg. Oxon. pr. *vitta* Pat. *curulis* Oiſel. Med. tert. Put. *Traxit iter* Exc. Cod. Rhem. Heinſius conjiciebat *Stravit*. *Jam tum* Vat. pr. Leid. pr. Reg. Vat. Liv. Exc. Lucenſ. ſec. *Jam nunc* Tholoſ. *tunc* quatuor Vatt. Pal. Pric. Farn. Rott. *attonitos* Petav. ſec. *quod duceret* Put. *redderet* Reg.

21. *Mox undare foro*] *orare foro* Mazar. *undante* Vat. tert. Rott. Florent. m. pr. *nutrix opulentia* Jun. pr. *genitrix* Rott. *Deos* pro *reos* Rott. *ipſamque ampliſſima* Pat. *Orante inſtupuit* idem. *Jam te pars* Pric. *tota tenet* Ambr. tert. *nota probat* ed. Vicet. *& repere* Tholoſ. *manſuetis* Leid. ſec. cum ſedecim aliis. *manſuris* Petav. pr. Bonon. *mens fuerat* & emend. *manſuetis* Var. LL. ed. Antv. *manſuris* vel *manſuetis* tres Vatt. Florent. Reg. Moret. pr. Oxon. pr. *teſtatur* Med. tert. *aere* Vat. pr. m. pr. *ora* Pal. Farn. Thuan. Tholoſ. *aera* vel *ora* Vat. pr. & tert. Florent. Moret. pr. Petav. tert. *Macetum* Rott. Med. pr. Put. Bonon. Mazar. Ambr. ſec. Vat. Livin. Lov. inc. Heinſ. duo Petav. Exc. Gevart. & Luc. ſec. *Macedum* duo Vatt. Farn. Pric. Petav. pr. Oxon. pr. *condita* Farn. Med. tert. *credita* duo Leidd. vet. Gyr. & viginti quinque alii, item Exc. Lucenſ. ſec. *condita* vel *credita* Reg. *dictavit* Pric. Rott. Florent. Med. ſec. Leid. ſec. Put. Reg. Pat. duo Petav. *ditavit* Reg. a m. ſec. Hic vero verſus, deerat in Mazar. *commiſſae* Pal. *converſae* vel *commiſſae* Vat. quint. *revocaſti* vel *renovaſti* Vat. pr. & quart. *gentis* Med. quart. Moret. ſec. Lov. mox, *gloria Pori* pro *regia* Petav. tert. Bonon. Ambr. pr. Moret. ſec. Oxon. ſec.

34. *edicta daturus*] *daturum* Farn. *Simplicibus* Bonon. *viris* Pal. Farn. *venis* vel *viris* Med. pr. Heinſius *reis* conjicit. *miracula* Bonon. *regis* vel *regnis* Oxon. ſec. *regum* Pal. Med. pr. *Colloquio* duo Vatt. Med. pr. *majora locutam* Jun. pr. *locutum* duo Med. *Hinc ſacrae moderantur* Oxon. ſec. *mandantur* vel *moderantur* Reg. Oxon. pr. Heinſius
„ adſcripſerat ſeqq. *Praefectum* vel *Procuratorem*
„ *ſanctioris aerarii* notat. vid. Salmaſ. ad Hiſt.
„ Aug. p. 175. 176. *ſanctas opes* vocat Statius.
„ Poſteriori aevo hic *comes ſacrarum Largitionum*
„ dictus. vid. Zitzmann. in Rutil. p. 111. 112.
„ *poſſeſſi*. cum στιγμῇ, Florent. Med. pr. Petav.
„ pr. Reg. Thuan. Heinſius aliter diſtinguit, ut
Lucan. Panegyrico [vs. 108.]

Ipſaque poſſeſſo mens eſt opulentior auro.

fluviis quidquid Vat. tert. mox *rimas* pro *venas* Vat. quart. *rimata* Put. *ſequacis* Reg. *ſecaces* vel *ſequaces* Vat. quart. *Abdita* Florent. quatuor Med. ed. Vicet. Exc. Lucenſ. ſec. *fallacis fodit* Pric.

fovit Moret. pr. *fudit* Rott. Mazar. *exertus* ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. Ald. Exc. Schott. & Ruben. *erectus* Jun. pr. *exertus* duo Leidd. cum viginti duobus aliis & Exc. Lucenſ. ſec. in Ambr. ſec. etiam *exertus* eſt cum gloſſa *i. e. paratus. exertus* vel *ereptus* vel *erectus* Vat. pr. Heinſius adſcripſerat ſeqq. „ MSS. *exertus. lege, expertus.* ſic *expertum robur* Senec. „ Trag. Herc. Fur. vs. 68. ex MS. Idem error „ videtur commiſſus apud Spartian. in Severo „ p. 65. l. 2. *Tribunatum plebis ſeveriſſime exertiſſimeque egit.* vid. Caſaub. p. 115. & Salmaſ. „ p. 134. ſed forte nihil mutandum. ut *exerte* pro „ *expedite* dixerit. ut hic *exertus* pro *habilis, exercitatus.* ſic *exertum agmen* p. 188. Spartiano „ fortaſſis *exertiſſime* dictum quod crebro *exſereret gladium.* Flav. Vopiſcus in Aureliano. *Severitatis immenſae, gladii exſerendi cupidus. unde* „ *huic ſignum exercitus appoſuerat, Manus ad ferrum.* vid. p. 210. reliqua." ita *exertae irae* Avito Lib. IV. vs. 389. *letandis* Reg. Med. quart. *tonſis* Vat. pr. *remis* vel *tonſis* Vat. quart.

43. *Praeficitur lateri*] *Proficitur* Jun. pr. *Perficitur* Med. quart. *lateris* Vat. pr. m. pr. Florent. *prorae* vel *prolem* Reg. Oxon. pr. *ſonoras* Vat. tert. Florent. duo Med. Mazar. *futuras* vel *ſonoras* Oiſel. Vat. pr. Med. tert. *Praedocet* conjicit Heinſius. *concordia* pro *cum Dorida* Jun. pr. *aeſtu* pro *uſu* Moret. ſec. *tortumque ſubit* Jun. pr. *carine* Vat. pr. m. pr. *carina* Jun. pr. *Sed cum* Mazar. *mentis documenta* Vat. pr. item Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *mentis* vel *rerum* Med. tert. *tecum* vel *rerum* Med. quart. *dediſſet* decem ſcripti. *parte ſui* Vat. ſec. Pal. Ambr. pr. *ſua* duo Leidd. cum viginti quatuor aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *tempore* Jun. pr. Ambr. ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *tempore* vel *corpore* Med. tert. *ſenſit* Oxon pr. Mazar. Ambr. pr. Moret. ſec. *ſumpſit* Exc. Laeti. *fudit* Oiſel. ed. Vicet. Exc. Ruben. *ſumpſit* vel *fudit* Florent. *ſenſit* vel *ſumpſit* Med. quart. *Non ſenſit te parte ſua ſed corpore in omni* Reg. mox, *Ductores* Med. tert. *noſtro deducta* Vat. ſec. m. pr. & tert. m. ſec. Leid. pr. Reg. Oxon. pr. m pr. inc. Heinſ. *voluerunt gurgite* Tholoſ. *tollunt in gurgite* duo Vatt. Petav. pr. *Lentus Arabs* Pric. Oiſel. *celer* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Put. *ferox* Leid. pr. Vat. Livin. Petav. pr. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *ferox* vel *celer* Vat. pr. Oxon pr. Reg. Med. tert. *ferox* probare viſus Heinſius, ut Lib. II. in Ruf. 26. *ferox Danubius. Iberos* Vat. pr. m. pr. *Rhetus* pro *Rhenus* Var. LL. e marg. Parm. *quod barbarus* inc. Heinſ. *quo* Moret. ſec. *quam barbarus* Jun. pr. Ald. *Quod non te* duo Ambr. *vindice* Tholoſ.

56 *Unius ſit cura viri*] *ſit cura* duo Vatt. Pal. Rott. Med. pr. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *cauſſa* Ambr. pr. Pric. Var. LL. ed. Antv. *Ducis* Vat. ſec. *tibi* pro *viri* Oxon. ſec. m. pr. *quicumque* Farn. Lov. *quocumque* Med. duo, Moret. ſec. ed. Vicet. *Occaſu* Vat. pr. Oiſel. m. ſec. Med. tert. Exc. Laeti. *Occaſum* Exc. Lucenſ. ſec. *Occaſus* Leid. ſec. cum viginti quinque aliis, Exc. Gevart. Ald. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. *Oceanus* tres Vatt. Med. pr. *quicumque* Lov. *quacumque* Vat. quart. *Nam celer* Ambr. ſec. *Jam celer* Moret. ſec. *exiguos* Var. LL. ed. Antv. *adverſos* Thuan. *currus honores* Leid. pr. Vat. tert. *ſtudiis* Vat. ſec. m. ſec. *interfluit* Jun. pr. *interfuit* vel *intervenit* Vat. pr. *aeſtas* vet. Gyr. *fati* vel *fatum* Reg. *juvenalibus* Exc. Lucenſ. ſec. *induit annis* Moret. ſec. *Poſt quod* Ambr. tert. *vaſta cacumen* Rott. *Jam ſecura tenet* Var. LL. ed. Antv. *redeunt fluctus* Leid. pr. & decem alii. *redimit* Ambr. pr. *fructus* vel *fluctus* Vat. pr. Reg. Florent. *ſtudiique* pro *animique* Pat. *aliique* vel *animique* Reg. Moret. ſec. *quocumque recedit* Farn. Lov. *Mitibus* pro *Litibus* Med. tert. *curam impendit populis* legit Heinſ. vid. ſupra IV. Conſ. Hon. ſub finem. *ſtudiis* Pat. *gladiis* Ambr. pr. m. pr. *Miſſis* pro *Muſis* Jun. pr.

67. *Cecropiae relegis ſecreta*] *Cicropiae* Ambr. ſec. *Cycropiae* Moret. pr. *praecepta* Exc. Ruben. *ſi certa* Med. tert. *quid quisque* Vat. pr. Farn. tres Med. *quod quisque* Reg. Petav. ſec. Tholoſ. Oxon. pr. Var. LL. e marg. Parm. *quod quisque* vel *quocumque* Vat. pr. *quodcumque* duo Vatt. Petav. pr. m. pr. *novo* Jun. pr. Vat. tert. *novi* legebat Heinſius. *mandaverit* Moret. pr. *mandaverat* Pal. duo Med. Jun. pr. Lov. *percurrens* Moret. pr. *producunt* Med. quart. *producant* Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *perducant* ed. Vicet. *Namque aliis*] vid. Column. in Ennium p. 275. & ſeqq. Firmic. p. 6. Varias Philoſophorum opiniones hiſce ſimiles vide apud Minuc. Felic. p. 19. atque illic interpretes. *confundit* Vat. ſec. ed. Vicet. Ruben. *confidit* Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr. vid. Exc. Jul. Firmic. initio Operis. *& procreat* Med. ſec. Petav. ſec. *Oetheas* Med. ſec. m. pr. *Enchenias* Jun. pr. *aethereas* Farn. Auſon. Ludo VII. Sapient. Solone. *ruinas* pro *favillas* Farn. *revocatque diem* Vat. tert. Pric. Rott. Oiſel. Med. ſec. Reg. m ſec. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. ſec. m. ſec. Moret. ſec. Petav. ſec. *dein* Thuan. Var. LL. ed. Antv. *deum* vel *diem* Vat. pr. Put. *curſumque* Pat. *rurſusque* Pric. Med tert Reg *rurſumque* Leid. pr. & octodecim alii. *receptum* Moret. pr. *Nutrit amicitiis* Vat. ſec. *Nectit* vel *Nectus* Reg.

75. *Corporis hic damnat ſenſus*] ſic Exc. Lucenſ. ſec. *clamat* ed. Vicet. *ſexus* pro *ſenſus* Petav. ſec. *Conatu* Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *coeli rapido* duo Vatt. Petav. pr. *coelum* Mazar. *meatu* vel *rotatu* Moret. ſec. *turbinis axe* Vat. pr. m. pr. Med. ſec. *turbinis axem* Pat. *imoque tegi* Vat. tert.

Rott.

Rott. Exc. Gevart. *regi* Farn. Pat. *ruit* pro *volat* Med. ſec. *peroſos* Vat. pr. m. pr. *Paruit innumeros* Put. *Concipit* duo Vatt. Petav. pr. *auguſto* Leid. pr. cum novem aliis. *pectore* vel *principe* Moret. ſec. *coelos* Pat. Heinſius notaverat ſeqq. *Parturit innumeros*] ex Democriti ſententia. vide Lindenbrog. in Ammian. p. 30. Val. Max. Lib. VIII. E. XIV. n. 2. Extern. *anguſto pectore.* Minuc. Felix Octav. p. 18. de Deo, *nobis vero ad intellectum pectus anguſtum eſt.* hactenus Heinſius. *vada* pro *vaga* Rott. Put. Var. LL. ed. Antv. *concludunt* Leid. pr. *conlidunt* Vat. pr. *cauſſis* duo Vatt. *caecae legis* vel *caecis plagis* Med. tert. *plagis* vel *cauſſis* Petav. pr. mox, *floribus arces* Vat. tert. Pric. *artis* Rott. *irradiat* Put. Jun. pr. Leid. pr. *gratis vicibus* Ambr. pr. *ſervare loquentes* ed. Vicet. dein, *Sacra tuo* pro *Socratico* Jun. pr.

87. *Docta Cleantheae*] *Cloantheae* tres Vatt. Pal. Farn. Florent. Put. Petav. pr. Tholoſ. Med. ſec. duo Ambr. ambo Moret. *agmina* Mazar. Ambr. ſec. Exc. Cod. Rhemenſ. *atria* vel *agmina* Vat. quart. inc. Heinſ. *didicit riſitque* Jun. pr. *dixit* vel *didicitque* Vat. pr. Farn. *uno* vel *imo* Med. tert. *tanta vetuſtas* Jun. pr. *collatis viribus* legit Heinſius, qui adſcripſerat Lib. I. Stilichon. 35.

—— *& quae diviſa beatos*
Efficiunt, collata tenes.

ut ibi Codd. pro *collecta.* *viribus arſit* Vat. tert. *exit* vel *arſit* Rott. *exul* pro *exit* Tholoſ. *Orantur* Oxon. ſec. *In Latiis* Jun. pr. *ſumtis* pro *ſpretis* Lov. m. pr. *tranſit Athenis* Put. Pat. *diſcas* Vat. tert. Pric. Florent. *diſcant* Tholoſ. *quis limes* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. *qui limes* Leid. pr. Oiſel. Put. Thuan. Petav. ſec. Bonon. Oxon. ſec. Med. quart. *membra ſuis* Reg. inc. Heinſ. *diverſa* Mazar. *domandum* vel *domandis* Reg. *Objectat* Leid. pr. cum octodecim aliis. *pars invicta* Put. Lov. *invecta* Jun. pr. *recidat* duo Vatt. Lov. *recidit* Med. ſec. m. pr. *recedat* Vat. pr. & ſec. Mazar. Leid. pr. m. pr. Ambr. pr. Moret. ſec. *Qua* Med. quart. Pat. *Qua* vel *Quae* Med. pr. Moret. pr. *vincat amores* Jun. pr. Med. quart. Vat. quint. *frenat* Reg. Oxon. pr. *ſervat* vel *frenat* Med. tert. *amore* Reg.

100. *Aut quoties*] ita Var. LL. e marg. Parm. *At* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Jun. pr. duo Leidd. totidem Oxon. *Ab* Vat. Livin. *Ha* Florent. *At* vel *Ab* Vat. pr. *fluentes* Pric. Oxon. pr. *Materie* Farn. *quamvis* pro *quae vis* Jun. pr. *animaverat* Put. *armaverit* vel *animaverit* Vat. quint. Heinſius adſcripſerat locum Minuc. Felic. p. 5. *Sidera licet ignis accenderit, & coelum licet ſua materia ſuſpenderit. Impleritque* Moret. pr. *Implerentque* ed. Vicet. *Impuleritque* duo Leidd. & viginti duo alii, Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. Ald. *Impuleritque polos* Ambr. tert. *Impuleritque choris* Jun. pr. *choros* duo Leidd. totidem Oxon. Reg. Mazar. duo Vatt. duo Petav. *chori* pro *aſtris* Praef. in Nupt. Hon. vs. 16. *chaos* Med. quart. Put. Thuan. Bonon. Pat. Oxon. ſec. Leid. ſec. m. ſec. Petav. tert. Var. LL. e marg. Parm. Ald. *chaos* vel *choros* Vat. pr. Lov. Exc. Gevart. Heinſius notaverat & *Diſpuleritque Chaos* poſſe legi. *vincat machina* Pal. Florent. Med. pr. Jun. pr. Tholoſ. *cum ſeptem* Mazar. *mittantur* Vat. quint. *ortum* Pric. Reg. *variisne* Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. pr. Med. tert. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *variisque* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *variisve* Vat. pr. & quart. Sched. Gud. *Ambitus* pro *Arbiter* Pric. m. pr. *cum vergant* Jun. pr. *ſidera* Med. quart. Var. LL. e marg. Parm. Exc. Ruben. Ald. & ed. Vicet. *aethera* Vat. Livin. Exc. Laeti & Lucenſ. pr.

106. *Sitne color proprius rerum*] *Sitve* Mazar. Pat. *rerum proprius* Pric. *ſtellisque* Petav. tert. m. pr. *luciſve* Pat. Tholoſ. *luciſne* tres Vatt. Farn. Pric. Med. tert. Reg. Thuan. Mazar. m. pr. Leid. pr. duo Oxon. Exc. Lucenſ. ſec. *luciſne* vel *luciſque* Petav. ſec. *repulſae* Moret. ſec. *repulſus* Leid. ſec. m. ſec. Pric. Florent. Med. ſec. Pat. Vat. quint. Exc. Gevart. *Elidant aciem* Vat. Livin. Put. m. ſec. Ambr. ſec. *timidos* Var. LL. ed. Antv. *recurſus* Pric. Med. ſec. *recurſus* vel *receſſus* Med. tert. *lumina curſus* Jun. pr. *facta tonitrua* tres Vatt. Leid. ſec. m. ſec. Exc. Gevart. *facta* vel *fracta* Florent. *motu* pro *vento* Vat. tert. m. pr. *Quid* Vat. quint. Florent. *Quis* quatuor Vatt. Farn. Pric. Lov. *Quas* Rott. *trahit* Lov. Ambr. tert. *igniferas* Pric. *umbriferas* Put. Jun. pr. Moret. ſec. *umbriferas imbres* Var. LL. ed. Antv. *quo* vel *quid ſaxa* Oxon. pr. *creentur* Vat. pr. Bonon. Exc. Lucenſ. pr. *creantur* Leid. pr. & decem alii, Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *rotantur* Exc. Cod. Rhem. *teruntur* Med. tert. *feruntur* Petav. pr. m pr. *ferantur* Leid. ſec. Vat. ſec. Pal. duo Med. Ambr. tert. Exc. Gevart. Ald. & ed. Parm. *ruantur* Vat. tert. Rott. Petav. ſec. *ferantur* vel *creentur* Reg. Moret. ſec. Petav. tert. *rotantur* vel *creentur* Mazar. Ambr. ſec. *ruantur* vel *rotantur* Florent. *ruantur* vel *ferantur* Oiſel. *creentur* vel *feruntur* duo Vatt. *ſaxa rotentur* legit Heinſius, qui citat Ovid. Lib. IX. Met. pag. 229. ubi de nive ſimiliter,

Inde nives fieri: nivibus quoque molle rotatis
Adſtringi & ſpiſſa glomerari grandine corpus.

flabra duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. & e marg. Parm. item ed. Vicet. *flagra* vel *flabra* Lov. *per aures* Pat. *flabra vel aurae* vel *flabra per auras* Vat. pr. *Excutiunt* Var. LL. ed. Antv. *Excutiant* duo Leidd. totidem Oxon. *Excruciant* Petav. ſec. *rutilos ignes* Vat. quint. Med. pr. *vel flumina* Vat. pr. *flumina* etiam Ambr. pr.

Petav. ſec. Pat. inc. Heinſ. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *fulmina* vel *flumina* Florent. *ſtellata* Rott. Leid. ſec. Vat. tert. Ambr. tert. Exc. Gevart. *ſtellata* vel *crinita* Florent. Reg. Heinſius τὸ *crinita* probat adſcripto loco Capitolin. in Antonino Pio. *Apparuit & ſtella crinita.* & in Commodo p. 51. l. 34. *cometan* duo Med. *cometen* ed. Vicet. *cometen* vel *cometes* Med. tert. *cometem* Leid. pr. & duodecim alii. De his vero Philoſophorum opinionibus vide Probum & Servium in Virgil. Eclog. VI.

113. *fundaverat ancora puppim*] *fundarant aequora puppem* Put. *puppem* Ambr. ſec. Moret. ſec. *certus erat* Bonon. Petav. tert. *facunda* quatuor Vatt. Rott. Oiſel. *fecunda* Vat. ſec. Pal. duo Med. Jun. pr. Oxon. ſec. Lov. m. pr. Tholoſ. Pat. Moret. ſec. inc. Heinſ. Ambr. ſec. *fecunda* vel *facunda* Reg. Oxon. pr. Med. tert. *fecunda* probat Heinſius adſcripto loco Claudian. Epiſt. ad Olybrium vs. 21.

Crebraque fecundo feſtinet litera curſu.

placebunt Lov. *jacebant* Vat. pr. *Cum ſubito* Put. *Juſtitiam* Jun. pr. Put. Oxon. ſec. *tantas* Vat. ſec. m. pr. *Continuam* Put. *nimbo* Ambr. tert. Exc. Cod. Rhem. *limbo*] vide omnino Herald. in Amm. p. 102. *Detegit* Exc. Lucenſ. ſec. *Arctoum portum* Pric. *autumni partes* Var. LL. ed. Antv. *vertit in Auſtrum* inc. Heinſ. *mergit* Jun. pr. *thelae* Var. LL. ed. Antv. *chelae* vel *thile* Vat. tert. *quecumque* Vat. pr. *quaecumque* Oxon. ſec. *volat* tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Petav. Var. LL. e marg. Parm. *volant* duo Vatt. Med. tert. Jun. pr. Mazar. Exc. Ruben. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *furentes* Jun. pr. *ferentes* Oiſel. *frementes* duo Leidd. Oxon. ſec. Vat. quart. m. pr. Exc. Laeti. *frementes* vel *furentes* Med. tert. *Depoſuere ſuum* Oxon. ſec. m. pr. *dividit* pro *perdidit* Med. tert. m. pr. qui & *anni* pro *auri* exhibet. *Illa quidem occulte* Moret. pr. *vaſtis ſe moenibus* Vat. pr. & Vat. Livin. *offert* Vat. ſec. & tert. m. pr. Pal. Med. ſec. *infert* vel *offert* Oxon. ſec. Med. tert. *pennis* Moret. ſec. *plantis* tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Pat. Bonon. Vat. Livin. duo Ambr. & Petav. Exc. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. *plauſtris* Farn. Rott. Florent. Mazar. Vat. ſec. Leid. ſec. Ambr. tert. *plautris* vel *pennis* Lov. *plauſtris* vel *plantis* Reg. Oxon. ſec. Med. tert. item Petav. tert. *ſignantes* Petav. ſec. *pulvere* duo Leidd. cum viginti tribus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *currus* Put.

127. *Quos pia ſollicito*] *Quem* vel *Quos* Reg. *pollicito* Tholoſ. *dependit pollice* Oxon. ſec. *Quae foveant* conjicit Heinſius. *in Auſtris* Rott. *Soli* Pal. Med. pr. Mazar. Var. LL. e marg. Parm. Exc. Cod. Rhem. Ald. ed. Vicet. *Solis* omnes Vatt. Rott. Oiſel. Reg. Exc. Lucenſ. pr. *cauſſasque* Exc. Schott. in quibus Gronov. conjecerat *quantusque*. *caſusque* vel *cauſſisque* Oxon. ſec. Heinſius *cauſſansque* conjiciebat. *ſignet numerus* vet. Gyr. *videat* Reg. Var. LL. e marg. Parm. *indicit* Vat. pr. *indicat* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & Cod. Rhemenſ. *inducat* Vat. quart. Thuan. Reg m. ſec. Pat. Tholoſ. Moret. ſec. duo Oxon. m. ſec. Exc. Schott. Ruben. Sched. Gud. ed. Vicet. item Var. LL. ed. Antv. *dicat* & emend. *diſcat* Florent. *indicat* vel *inducat* Vat. ſec. *numerum* Med. quart *numerus* Exc. Lucenſ. ſec. *numeris* Put. Pat. Tholoſ. Exc. Ruben. ed. Parm. & Vicet. *Phoebum* Rott. *Phoebem* duo Vatt. Leid. ſec. Florent. Mazar. Lov. tres Med. totidem Petav. *reliquit* Vat. quint. mox, *fulgentia* vel *pallentia* duo Vatt. *Agnovitque* Vat. quint. in Lov. hic verſus deeſt, *veneratus* Vat. pr. Farn. Bonon. Vat. Livin. Moret. pr. Petav. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *veneratur* Leid. ſec. & duodecim alii. *venerantur* Pal. Petav. ſec. *Occurrit* vel *Accurrit* Mazar. *Occurrunt* Oxon. ſec. *ſcriptoque* Var. LL. ed. Antv. *ſpretaeque* Moret. pr. *confudit* Reg. Leid. ſec. Ambr. tert. Exc. Gevart.

135. *Quum ſic*] *Cum* Pal. Med. pr. Moret. ſec. *Tum* duo Leidd. Oxon. pr. duo Vatt. Pric. Reg. Thuan. Petav. tert. Vat. Livin. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Malli* Farn. *Manni* Moret. ſec. *malim* Med. tert. *Manli* duo Leidd. & quatuordecim ſcripti, Exc. Laeti & Gevart. Ald. Var. LL. ed. Antv. *in quem Mazar.* *veterum veſtigia* Vat. quart. *veteris* vel *veterum* Petav. pr. *ſatis inductum* Vat. tert. Farn. Rott. Oiſel. Petav. ſec. *indictum* vel *indultum* Vat. quint. *Stygiis* pro *ſtudiis* Rott. *tot annis* Reg. m. pr. *annis* vel *annos* Med. tert. *Eripuere mihi pridem.* cum στιγμῇ, Med. tert. *poposcunt* Pric. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Egredere* vel *Aggredere* Oxon. ſec. *rurſum noſtro* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *rurſus* tres Vatt. Rott. Florent. Petav. pr. *Haec tibi* Pal. *ripae* Vat. pr. *ripae* vel *vitae* Vat. quart. *Humanum curare genus.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Vat. pr. Moret. pr. Thuan. *quis tuis umquam* Lov. *Quid terminus* Leid. pr. *Praeſcripti* Pat. m. pr. *Praeſcriptis* conjiciebat Heinſius. *quod hic* Put. *multis potuit* Leid. pr. Oxon. pr. Reg. Vat. Livin. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *potuit multis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *meritis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *meriti* Vat. pr. item Vat. Livin. atque ita legit Heinſius cum Gevartio, & ſic Florent. m. pr. habuiſſe videtur. *rediit* vel *redeunt* Moret. ſec. *moresque priores* Pric. *bonor* Pal. Pric. *bonos* duo Leidd. cum viginti tribus aliis, Exc. Lucenſ. ſec. *virtusque recedit* Pat.

147. *Quos Fortuna legit*] ita Exc. Cod. Rhem. *dedit* Med. tert. *tegit* Bonon. *regit* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. *gerit* vel *regit* Oxon. ſec. Heinſius *legit*

legis probat, & hanc emendationem ante annum Gevartio ſe jam indicaſſe notaverat. *obſtruſa* Jun. pr. Oxon. pr. Vat. quint. Petav. pr. Ambr. pr. *anguſta* inc. Heinſ. *ab intruſa* Vat. tert. Rott. *abſtruſa* vel *obſtruſa* Med. tert. *melius ratione* Vat. tert. *mereri* pro *morari* Vat. pr. & ſec. m. pr. *vocari* Pric. m. pr. *ſecreta Platonis* quidam Codd. teſte Heinſio, qui *decreta* hinc conjicit. *praecepta* Exc. Schott. in quibus Gronovius adnotaverat locum deſumtum eſſe ex Lib. 1. Cic. de Offic. *Catonis* Med. tert. inc. Heinſ. *quam quis* Put. *quamvis* Pat. *Obruis* Petav. ſec. *aeratas claſſes* Pric. *urbesque* Farn. ed. Vicet. *urbemque* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Moret. ſec. Reg. Put. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Lov. Ald. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *arſuros medio* Var. LL. ed. Antv. *Medis* Reg. *Medio* Jun. pr. Oxon. pr. m. Med. ſec. m. pr. Moret. ſec. Exc. Voſſ. *robur reparare* Ambr. pr. m. pr. *vires reparare* Moret. ſec. *Ligurgus* duo Moret. *Lygurgus* Lov. Exc. Gevart. *Matribus & ſexum* vel Mentibus & *matrum* Pat. *ſexus* Pric. *matrum* pro *ſexum* Tholoſ. *matres vicere ſeverae* inc. Heinſ. *Curſibus* Leid. pr. *Curtibus* vel *Civibus* Med. tert. *vetitos* Var. LL. ed. Antv. *ignaro credere* Leid. ſec. Exc. Voſſ. *An tot Pythagorae* Var. LL. e marg. Parm. *At nunc* Rott. *anuique* Exc. Laeti. *animique* Jun. pr. Moret. ſec. Med. quart. inc. Heinſ. Exc. Ruben. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *Samiique ſilentes* conjicit Heinſius. *annique* vel *animique* Med. tert. *Formoſum* Jun. pr. Med. ſec. *Famoſum* vel *Formoſum* Med. tert. *fregere* Mazar. *praeferre* Lov. m. pr. *Tarenti* Med. tert. *Talenti* Leid. ſec. cum viginti ſex aliis, Exc. Voſſ. & Gevart. & Var. LL. ed. Antv. cum Gloſſa *i. e. Alexandri. Tarenti* vel *Talenti* Vat. pr. & tert.

159. *Quis vero*] *Qui vero* inc. Heinſ. *aut quondam meritis* Oxon. ſec. *majora dabuntur* Pal. Med. pr. *petuntur* Pric. *quis jungere* Bonon. *Cum Stilichone* Vat. ſec. *A Stilicone* Jun. pr. *ſimilem quae* Vat. pr. & tert. *quem* Leid. pr. & ſedecim alii, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *pertulit* Pric. Pal. *protulit* duo Leid. cum octodecim aliis, Exc. Laeti, Schott. Gevart. Ruben. & Lucenſ. ſec. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *Conſcilio* Farn. *Marte tuo* Var. LL. ed. Antv. *nunc Brutus* Vat. Livin. *tunc* Ald. *vel Brutus* vel *nunc Brutus* Med. tert. *ſub regno.* tres Vatt. Florent. Reg. Thuan. duo Petav. tres Ambr. Bonon. Pat. Moret. pr. Lov. *regno tali.* Vat. ſec. Pal. Farn. Pric. *procumberet* Bonon. duo Vatt. tres Ambr. *ſuccumberet* vel *procumberet* Petav. pr. *regnare Catones* Med. ſec. *clementia triſtis* Rott. Oiſel. Thuan. Pat. Tholoſ. duo Petav. Ambr. tert. *Obtundit* ed. Vicet. *Occumbat* Put. *fratres amplexa* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *fratresque* Vat. pr. Leid. pr. Oxon. pr. Med. quart. Reg. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *Aſſurgit* Lov. *ut luceat* Rott. *Lambant in medio* Petav. ſec. *Furiarum vincla* Vat. pr. *colla* Vat. ſec. Med. pr. Pal. *Exſultet* Vat. quint. *cum ſidera* inc. Heinſ. *comia* pro *jam ſidera* Jun. pr. *ſidere* Vicet. *cuncta* Exc. Ruben. *cunctae* vel *cinctae* Med. tert. *Liquimus* Vat. pr. Rott. Oiſel. Leid. ſec. Med. tert. Ald. Exc. Voſſ. Gevart. & Lucenſ. pr. *Linquimus* viginti alii, ed. Parm. & Vicet. *aedes* vel *urbes* Florent. *redis* pro *redi* Vat. pr. *veni* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec.

174. *Diva*] *Roma* Put. *longa rubigine* Vat. pr. *longi r. juris* Moret. ſec. *Ad tua ſigna* Rott. Oiſel. *tua caſtra* Ambr. tert. *ſed quae* Reg. *nam quae* Vat. pr. vet. Gyr. Leid pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *numquam* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *nam qua* Exc. Voſſ. *tibi* Oxon. ſec. m. pr. *cauſſa* Tholoſ *annos* Ambr. ſec. *annis* quatuor Vatt. Farn. Pric. *diras* Put. *duris ſulcis* Florent. m. pr. *Solis noſſe vias* Exc. Laeti. *Solis* tres Vatt. Farn. Rott. Oiſel. *quae & commoda* ed. Vicet. *olei tractus* Pric. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Quae felix oleae regio* Med. quart. *Fructibus* pro *Frugibus* Moret. ſec. *aut quales* Exc. Laeti. *& quales* Vat. pr. *qualis* Leid. pr. Oxon. pr. Med. tert. inc. Heinſ. Mazar. Pat. Tholoſ. Bonon. Moret. pr. Petav. tert. duo Ambr. ed. Vicet. Exc. Gevart. *collis* Petav. ſec. *colles!* vet. Gyr. *curſim* Med. ſec. m. pr. *rurſus* Jun. pr. Moret. pr. Vat. ſec. Pal. Pric. in Leid. ſec. hic denuo lacuna erat aliquot foliorum. *deſerta* vel *deſueta* Moret. pr. *victor* Vat. tert. Pric. Rott. Vicet. ed. *vector* vel *rector* Moret. pr. *reliquis utcumque* Pric. *diu certis* Vat. quart. Ambr. ſec. Med. tert. *ubicumque* duo Medd. *utrumque* Vat. tert. Mazar. *utrimque* Oxon. ſec. Bonon. Tholoſ. Petav. tert. *utcumque* vel *utrimque* Med. tert. *in dubiam* Pric. Put. Bonon. Petav. tert. *& dubiam* Tholoſ. *ut dubiam* Med. tert. *formam* Med. ſec. m. pr. *flamam* Tholoſ *Non me* Vat. ſec. Pal. *Ne me* Lov. *Naturae* Vat. pr. Put. Pat. Tholoſ. *& quantum* Petav. tert. *defuit* vel *defluat* Med. quart. *artis* Petav. pr. *augere* pro *aurigae* Vat. tert. *curſus* Vat. pr. Oxon. ſec. *agnovit* vel *agnoſcit* Oxon. ſec. *quae non exercuit* Vat. quart. *quaecumque negantur* Vat. quart. Var. LL. ed. Antv. *Juſtitia* Med. pr. *deterges* Leid. pr. Oxon. pr. Reg. Ald. Exc. Lucenſ. ſec. *deterges* vel *detergis* Med. tert. *ſe propter* Var. LL. ed. Antv. *propter te* Pric. *legimus* vel *colimus* Med. tert. *ſenſibus* vel *mentibus* Reg. Oxon. ſec. *irruit* Vat. pr. m. ſec. Moret. ſec. *irruet in flammas* Moret. pr. *confectos* Pric. *confertos* Leid. pr. Oxon. ſec. duo Med. totidem Petav. Put. Reg. Thuan. Pat. Ambr. ſec. Lov. Vat. Livin. inc. Heinſ. Exc. Schott. Gevart. & Lucenſ. pr. item Var. LL. ed. Antv. *confertos* octo alii. *hoſtis* Vat. tert. Rott. Bonon. *inermes* Rott. Petav. ſec. *inermis* Leid. pr. Jun. pr. Put. Petav. pr. Lov. Sixtin. duo Oxon. ambo Moret. Exc. Schott. Gevart. Ald. & Var. LL. ed. Antv.

196. *Ille vel Aethiopum*] *per Aethiopum* Bonon. Ambr. pr. Moret. ſec. Oxon. ſec. *fluviis* Florent. Med. quart. *trans Thanaim* Pal. *Tanaim* Med. pr. *Syriam* vel *Scbythiam* Med. tert. *vires temone* Oxon. pr. *revulſas* Pric. *Tibrimque* Farn. *Tyberinque* Florent. *Trebiamque* Blondellus legit. *meantem* Oiſel. Mazar. Oxon. pr. duo Petav. Tholoſ. Exc. Cod. Rhem. *meantem* vel *manentem* Lov. *Lidos* pro *Libyas* Leid. pr. duo Oxon. *Ludos* Jun. pr. *Lydos* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Put. *Illyrica-orbi* Oxon. ſec. *Illyricae urbi* Jun. pr. *Illyricas n. t. protegit urbes* Vat. pr. *Cyrnum* Exc. Lucenſ. ſec. Vat. pr. m. pr. *Cyrnen* Petav. ſec. *Sirmum* Oiſel. Put. Reg. Mazar. Leid. ſec. tres Petav. *Smirnum* Pal. Tholoſ. Oxon. pr. *Smirmum* Moret. ſec. *Smyrum* duo Vatt. Pric. Rott. Pat. duo Ambr. Exc. Gevart. *Syrtim* Farn. *Syrinum* Lov. *Syriam* Moret. pr. *Siriam* duo Vatt. *Smirnam* ed. Vicet. *Smyrnam* Thuan. Vat. pr. m. ſec. *Sinturam* Jun. pr. *Syrmum* m. pr. & *Syriam* m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *relinquit* Put. Pat. *recepit* Jun. pr. *Tyrrbene* Petav. ſec. *terrena* Pal. Rott. *finditur* Med. quart. *funditur* Jun. pr. duo Oxon. quatuor Vatt. Farn. Med. ſec. *retunditur* Rott. Oiſel. *tunditur* Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. Lov. ex conjectura, & ſic Gronovius legit in Exc. Schott. *clauditur* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *refunditur* Pric. Reg. Thuan. Med. tert. m. pr. Exc. Schott. & Gevart. *funditur* vel *refunditur* inc. Heinſ. duo Petav. *urna* Pal. Tholoſ. Exc. Cod. Rhem. *ulna* Petav. ſec. *unda* vel *urna* Moret. pr. Med. ſec. Heinſius variis conjecturis tentavit hunc locum, & legebat vel *plauditur* vel *affunditur* vel *tunditur*, quod poſtremum tandem amplecti viſus: ad firmandum τὸ *urnam* adſcripſerat locum Alcim. Avit. Lib. IV. vs. 62.

205. *Vel gemit Jonia*] *genuit Roma* Var. LL. ed. Antv. *lumina* Jun. pr. Leid. pr. m. pr. Oiſel. Florent. duo Med. Put. Mazar. Petav. ſec. Bonon. Pat. duo Ambr. Exc. Lucenſ. pr. & Cod. Rhem. *lumina* vel *limina* Vat. pr. *molimina* Ambr. ſec. *tot limina* vel *molimina* Petav. tert. *me limina* Tholoſ. *culmina* legit Heinſius vel *te molimina*. ſic *faſtigia rerum* ſaepe vocat. *turbabit* Vat. pr. *tantus bonos* Moret. pr. *bonor* Moret. ſec. m. pr. *opus* Vat. quart. *alter Olympi* Vat. ſec. Rott. Oiſel. inc. Heinſ. Oxon. ſec. Tholoſ. Ambr. tert. duo Petav. *altus* vel *alter* Vat. quart. Med. pr. *reliquit* Pal. Farn. Med. pr. Put. duo Petav. Bonon. Pat. Ambr. ſec. Moret. ſec. item Oxon. ed. Vicet. & Parm. *violatus* Med. quart. Ald. *temeratus* Florent. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Med. totidem Ambr. & Petav. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. Exc. Lucenſ. pr. *Certior* Put. Bonon. Pat. Petav. tert. *ruentis* Vat. pr. *patiens animi* Florent. m. pr. Reg. m. ſec. *patiens animo* Jun. pr. Oiſel. Reg. Put. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Lov. duo Petav. inc. Heinſ. *animos* Rott. *animo* vel *animus* Oxon. ſec. *per mille negotia* Med. tert. *tonitrua* duo Vat. Petav. pr. *tonitrua* vel *negotia* Vat. quint. *juſtique timorem* Jun. pr. *nec gratia* inc. Heinſ. *Non ſpretas* Tholoſ. *Non* vel *Nam* Med. tert. *ſumptas* pro *ſpretas* Lov. *pignora* Petav. ſec. *Commemorat* Rott. Lov. *quid-Commemorem* legit Heinſius ut de B. Get. 154.

Sed quid ego Hannibalem contra Pyrrbumque tot annis
Certatum memorem?

126. *fuerint*] *fuerunt* Reg. m. pr. *fiunt* vel *fuerint* Oxon. pr. *decori* Vat. pr. m. pr. Bonon. Ambr. pr. Petav. tert. *divina potentia* Jun. pr. Vat. quint. *mentem* pro *vocem* Jun. pr. *ſervent oculi* Vat. quint. *ſervat oculis* Florent. *rabidas* duo Vatt. Florent. Med. ſec. Put. tres Petav. Pat. *rapidas* Vat. pr. Pal. Farn. Pric. duo Oxon. tres Med. inc. Heinſ. Reg. Mazar. Bonon. Ambr. ſec. Lov. Moret. ſec. Exc. Schott. & Gevart. *rabies* Tholoſ. *diffundit* Exc. Laeti. *ſuffundit* Leid. pr. & viginti octo alii, Exc. Schott. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *tempeſtas oris* Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſit l. 19. §. 1. ff. de off. Praeſ. *excuſſa* pro *expulſa* inc. Heinſ. *corrigit* Petav. ſec. *placidas* Pal. Med. pr. *non dentibus* Reg. *Impetis horrorem* Pric. *horrende* inc. Heinſ. *horrendo* Vat. pr. m. pr. *horrendis* Ambr. pr. Moret. ſec. *fremitus* Pat. *fremitum* Petav. tert. *ſtrepitu* Jun. pr. *fremitu* vel *ſtrepitu* Med. tert. Oxon. ſec. *membra repoſcis* inc. Heinſ. m. pr. *verba repoſcis* Leid. pr. duo Oxon. Vat. ſec. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Med. quart. Thuan. Mazar. duo Petav. Reg. m. pr. Bonon. duo Ambr. Lov. Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *verbera poſcis* vel *verba repoſcis* Moret. pr. Petav. tert. duo Vatt. mox, *poenis* Vat. quint. *legumque videtur*, vel *nec lege movetur* Moret. pr. *patrare* vel *praeſtare* Vat. quint. *cui viſcera* vet. Gyr. *ſtelle* pro *felle* Var. LL. ed. Antv. *ardent* Pat. *ferroque nocendi* inc. Heinſ. *ignarus curae* Lov. *proximus ille* Vat. ſec. Pal. Med. pr. inc. Heinſ. Ambr. ſec. *ille eſt* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *movent* inc. Heinſ. *reprendens* Mazar. Exc. Gevart. *reponens* vel *rependens* Reg. dein, *munire* pro *punire* Vat. pr. m. pr.

230. *Se jactent*] *jactant* Jun. pr. Moret. ſec. Put. Vat. qnint. *aliis* Vat. pr. m. pr. *feritate Tyranni* vel *timeri* Petav. pr. duo Vatt. *Adductoque* Oxon pr. m. ſec. *Addictoque* Florent. quatuor Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. Moret. ſec. Lov. tres Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Addictumque-cenſum* Vat. quint. *animum* Tholoſ *omni* Pric. *animum* vel *hominum* Reg. Oxon. ſec. *ſimulent* Jun. pr. *fructu* pro *cenſu* Vat. ſec. m. pr. *Lene fluit Nilus* Lucan. Lib. x. 315. Ammian. Lib. XXII. copioſe. p. 247. ed. Lindenbrog.

cunctis

cunctis ſed amantibus Vat. pr. *exit* Mazar. Jun. pr. *nullo* Vat. pr. Ald. *nullo* vel *nullas* Med. quart. *confectus* Var. LL. ed. Antv. *robore* Ambr. pr. Exc. Schott. *murmure* vel *robore* Moret. ſec. *ripas* Vat. quart. *voces* Vat. tert. m. ſec. *voces* vel *vires* Moret. pr. *Acrior ac* Vat. pr. Med. tert. Put. Petav. pr. Lov. Pat. Tholoſ. Moret. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *at* tres Vatt. Farn. Rott. *&* Vat. ſec. Jun. pr. Leid. pr. item Oxon. Pal. Reg. Mazar. *ut* Ambr. pr. *aut* Moret. ſec. *at* vel *ac* inc. Heinſ. *aut* vel *&* Florent. *ad rapidas* Exc. Lucenſ. ſec. *tantas* Med. tert. *tacitas* Vat. pr. Farn. Bonon. Vat. Livin. *tactas* Leid. pr. m. ſec. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Thuan. Mazar. duo Petav. Lov. duo Ambr. Var. LL. ed. Antv. *fractus* Vat. ſec. *raptas* & emend *tactas* Moret. ſec. *tractas* Tholoſ. Ald. *tactos* Vat. tert. Rott. Oiſel. *tacitus* Put. Reg. Petav. pr. *rapidas tacitus* Jun. pr. *tactas* vel *fractas* Reg. m. ſec. *fractas* vel *tacitas* Oxon. ſec. *& rapidus ſractas vel tactas* Med. pr. *ac* vel *at*, *rapidus fractas* vel *tactas* Pric. *clementia* Lov. *dementia* Leid. pr. & tredecim alii, item Exc. Gevart. *ſaevi* tres Vatt. Med. ſec. ed. Vicet. *Savi* Florent. & ſic Heinſius conjecerat. *Sani* Leid. pr. cum viginti ſcriptis, Exc. Laeti, Gevart. Schott. Ruben. Cod. Rhem. Lucenſ. ſec. Ald. Item Var. LL. ed. Antv. *ſaevi* vel *ſani* Vat. quint. Petav. pr. *vani*, vel *ſaevi* vel *Alani* Pric. *ingentem* Moret. ſec. *emenſum* Ald. *deducit* triginta Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Gangen* Thuan. *Gangem* duo Vatt. quatuor Med. Put. Reg Mazar. Bonon. Tholoſ. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet.

237. *Torrentes immane fremant*] *fremunt* Moret. ſec. *laxiſque* Ambr. tert. *lapſiſque* Vat. ſec. Pal. Farn Ambr. ſec. *laſſuſque* Exc. Lucenſ. ſec *laxiſque* Jun. pr. *laſſiſque* Florent. duo Med. Put. Thuan. Leid. pr. Oxon. ſec. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Pat. Ambr. pr. Moret. ſec. Lov. Vat. Livin. Exc. Schott. *laſſiſque* vel *lapſiſque* Med. pr. *laſſiſque* vel *laxiſque* Vat. pr. Reg. Oxon. pr. *minantur* Moret. ſec. *Fontibus* duo Vatt. *involvunt* Moret. ſec *vertice* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *decet* Exc. Lucenſ. pr. *docet* Petav. ſec. ed. Vicet. *peragi* Put. *Quae violenta* Moret. pr. *Per violenta* Put. *violata nequit* Reg. Oxon. pr. Med. ſec. *Imperioſa fames* Vat. tert. Rott. *ſames* vel *fides* Vat. ſec. *quoque digna* Jun. pr. Med. ſec. *petiti* Pat. *Largiris* Reg. m. ſec. *Largiri* Lov. m. ſec. duo Med. Exc. Gevart. *Largitor* duo Vatt Pric. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. *Largitur* Petav. pr. m. pr. Ambr. pr. Moret. ſec. Vat quint. *Largior & ſacilis* Vat. pr. m. pr. Farn. Exc. Lucenſ. ſec. *Largitor* vel *Largitur* Oxon. ſec *Largiri* vel *Largior &* Vat. ſec. *dextram* pro *mentem* Rott. *Frons privata* Exc. Lucenſ. pr. *Mens* Leid. pr. Oxon. pr. ed. Vicet. *Mens* vel *Frons* Reg. Med. tert. *non ſe* quatuor Vatt. *nec ſe* Pal. Bonon. Ambr. pr. Vat. ſec. *nec te* Jun. pr. Oxon. ſec. Varr. Lectt. ed. Antv. *Quem creviſſe* Varr. LL. ed. Antv. *Qui* vel *Quas* Reg. *Qui*, *Quae* vel *Quod* Oxon. pr. *putet* ed. Vicet. *rigida* Vat. pr. m. pr. *timoris* Var. LL. ed. Antv. *modeſto* tres Vatt. Put. Mazar. Pat. Jun. pr. duo Petav. Ald. Exc. Schott. Sched. Gud. *remoto* Vat. pr. & ſec. vet. Gyr. Pal. Florent. m. ſec. Med. pr. Thuan. Bonon. Ambr. ſec. Moret. ſec. m. ſec. Vat. Livin. Petav. tert. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *remoto* vel *modeſto* Reg. Ambr. pr. Lov. Oxon. ſec. Med. tert.

248. *inſania*] *veſania* Pric. *cadit* Vat. ſec Pal. Med. pr. Jun. pr. *cadet* Put. *rictu* Reg. *ritu* vel *rictu* Oxon. pr. *Barbaries media* Jun. pr. duo Oxon. omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *Media barbaries* Vat. Livin. *mediam* Petav. pr. *media* vel *mediam* Pric. *medii* Ambr. tert. atque ita Gronovius legit in Exc. Schott. *quem* Pal. *frangit* Med. pr. Vat. ſec. *Vel qui* Med. ſec. Mazar. *verba politi* Med. tert. m. pr. *blandi* Thuan. *formidine* pro *teſtudine* Vat. pr. m. pr. *dulcedine* Ambr. pr. m. pr. *per ſingula.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Ald. *adeptae* pro *talem* Vat. pr. m. pr. *Cernimus* vel *Credimus* Reg. Oxon. ſec. *agnoſcat* Reg Oxon. pr. m. pr. *Non dilata* duo Vatt. Florent. Petav. pr. Tholoſ. *delata* Vat. pr. m. pr. *meta eſt* pro *merces* Ambr. tert. *habitumque illum* Med. tert. *quo jungimur* Var. LL. ed. Antv. *aula Curis* duo Vatt. Leid. pr. m. pr. Rott. Oiſel. Pric. m. pr. Florent. inc. Heinſ. Thuan. Mazar. Tholoſ. Petav. ſec. Moret. pr. duo Ambr. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *curas* Reg. *aula Curis* vel *aulae Curia* Oxon. ſec. Med. tert. *quam* Jun. pr. *ſocio* Leid. pr. Vat. quint. Thuan. Oxon. pr. *quod ſocios* Petav. ſec. *qua[illegible]r* Exc. Lucenſ. pr. *pater* Bonon. inc. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *ille gerit* Ambr. ſec. *tuas* Vat. tert. Rott. Reg. Oxon. pr. Petav. ſec. *tuas* vel *ſuam* Petav. tert.

261. *Creſcite*] *Creſcant* Vat. pr. *floruit* Oiſel. *refloruit* Ambr. tert. *refloreat* vel *refloruit* Ambr. ſec. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *aetas*, cum στιγμῇ, Rott. duo Vatt. *Ingeniis patuit* duo Vatt. Rott. Leid. pr. Jun. pr. Lov. Moret. pr. Exc. Gevart. & Cod. Rhem. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Ingenii* Florent. *Ingenuis* Bonon. Petav. tert. *Ingeniis* vel *Ingenuis* Oxon. ſec. *pateat* Farn. duo Vatt. Ambr. pr. Petav. pr. inc. Heinſ. *patuit* vel *pateat* Ambr. ſec. Oxon. ſec. *campos* Vat. pr. m. pr. *Dat favor* Moret. pr. *Stat* Lov. Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. Ald. Exc. Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv *Stet* duo Vatt. Petav. pr. Ambr. pr. *labor* vel *favor* Vat. pr. *ornetur* Moret. ſec. *arces* pro *artes* Vat. tert. Rott. Pric. Put. Bonon. Pat. duo Ambr. *Nil licet* vel *licitum* Med. tert. *Stilicho* Vat. ſec. *cum proſpicit* Jun. pr. *proficit* Put. Pat. *urbi* Pat. Jun. pr. Ambr. ſec. *violenta* Jun. pr. *curules* Put. Pat. *Tam pia* pro *Turpia* Leid. pr. *infeſtant* Vat. pr. m. pr.

Pal. Med. pr. *inceſtant* vel *infeſtant* Vat. quint. *nomine* duo Vatt. Rott. Oiſel. Thuan. Petav. ſec. *nomina* Vat. pr. m. pr. *concuſſa viris* Jun. pr. *regenda* vel *gerenda* Vat. quint. mox *ventorum* Jun. pr. *votorum* vel *notorum* Petav. tert. *votorum* vel *fatorum* Reg. duo Oxon. *Roma* pro *Fama* Moret. ſec. *Noverat* Pric. tum, *Achivos* pro *Aonios* Oiſel.

272. *Concinuit*] *Et cecinit* Jun. pr. *Concinuit* vel *Et cecinit* Med. tert. *flexitque Aganippe* Leid. pr. *rubuerunt floribus* Vat. pr. item Vat. Livin. *Vimineas* pro *Uranie* Pric. *Mollius* Jun. pr. *Mallius* Farn. Moret. pr. *Manlius* omnes Vatt. Pal. Oiſel. Leid. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. Lov. Ald. *ignifero* Oxon. pr. *radios* Rott. Med. pr. Ambr. pr. Oxon. ſec. Exc. Gevart. *praeſcripſerat* Moret. pr. *ortus* Vat. pr. m. pr. *axis* Rott. Med. pr. Ambr. pr. Oxon. pr. Exc. Gevart. *axis* vel *arcus* Oxon. ſec. *radios axis* vel *radio axes* Lov. *Optatae Deae* Farn. *Optata* Exc. Gevart. *Deae* Pat. *lumina* Rott. Florent. m. ſec. Med. ſec. m. pr. Put. Bonon. Pat. Lov. Jun. pr. duo Petav. *noſti* pro *noſtri* Vat. ſec. *arces* Bonon. Ambr. pr. Sched. Gud. *arces* vel *aedes* Oxon. ſec. *Stilichone* Vat. pr. *Notior haec Helicone domus* cum Gevartio hic legendum monuit Heinſius. Deſideratur hic verſus in quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. ſed in Lovanienſi erat margini adſcriptus. *curule* Leid. pr. *En faſces* Exc. Lucenſ. pr. *Et* vel *En faſces* Vat. quint. *licet* Med. ſec. Tholoſ. Exc. Gevart. *libet* Var. LL. e marg. Parm. *novas* Exc. Ruben. ed. Parm. *noves* vel *libet* Vat. quint. Med. pr. *plebi* vet. Gyr. Moret. pr. Exc. Laeti. *Phoebi* Vat. pr. m. ſec. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Jun. pr. Leid. pr. m. pr. Oxon. ſec. Lov. m. ſec. Mazar. Petav. tert. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Phebi* Bonon. Tholoſ. Moret. ſec. tres Ambr. *Phoebi* vel *plebi* Vat. quart. Reg. Oxon. pr. *Colligit* Leid. pr. *tyaris* Jun. pr. *choreis* inc. Heinſ.

282. *Tu Jovis aequorei*] *Et Jovis* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *aequoreis* duo Vatt. Petav. pr. m. ſec. *aequoream* Farn. *alvum* pro *aulam* Var. LL. ed. Antv. *Oratum & volucres* Farn. *ſparge quadrigas* Farn. Oiſel. Leid. pr. *p̄te quadrigas* Pat. *O quibus* Exc. Lucenſ. ſec. *Aut quibus* Oxon. ſec. *aut numquam* Med. quart. *palmas* Tholoſ. *Arion* Mazar. *Orion* Med. ſec. m. pr. Tholoſ. Petav. ſec. *Quas trahit hand unquam palmam amiſſurus Arion* Ambr. tert. *Illuſtrat* Moret. ſec. *Illuſtra* Jun. pr. *ſonipes circum* Mazar. *quaecumque* Med. tert. *Perſtrepet* Florent. Petav. pr. *Praeſtrepit* Moret. ſec. *Inſtrepit* Jun. pr. *Baetim* Pal. *Bethin* Lov. *Baetin* omnes Vatt. Oiſel. tres Med. totidem Petav. Put. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. inc. Heinſ. Ald. *potat* Exc. Laeti. *portat* Leid. pr. m. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. Oiſel. Florent. Bonon. Ambr. pr. Vat. quart. *madidasque* Ambr. pr. Moret. ſec. *aſpergit in auro* Vat. pr. *delectas* Leid. pr. *Alcidis* Mazar. Ambr. pr. *Alcidae* duo Med. *Alcidem* tres Vatt. Pal. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. Pat. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *Alcides* duo Vatt. Farn. Reg. Tholoſ. Ald. *poſſe* Var. LL. ed. Antv. *pharetras* pro *palaeſtras* Tholoſ. *Uncta* pro *Cuncta* conjicit Heinſius. *coronis* Pric. *colonis* Farn. Vat. quint. m. pr. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *theatris* vel *coronis* Oxon. ſec. *Aſſit* Moret. pr. Exc. Gevart. *Heleo* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Eleo* vel *aethereo* Med. tert. *Et Triviae* Moret. ſec. *Intimiae* Var. LL. ed. Antv. *I* vel *Et Triviae* Oxon. pr. Oxon. pr. mox, *Audaces* Leid. ſec. vid. de hoc loco Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 258. *illa viros* Reg. Mazar. Tholoſ. Oxon. pr. *ipſe* Farn. *colla* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *corda* Exc. Ruben. ed. Parm. & Vicet. *premunt* Rott. *nixu* Ald. *viſu* Vat. ſec. Oiſel. *truces fretus* Med. ſec. *cede* pro *caedis* Vat. pr. m. pr. *deſinat arcum* Jun. pr. *deferat* Vat. tert. Rott. Oiſel. Var. LL. e marg. Parm. *detegat* Mazar. *differat* tres Vatt. Pric. Farn. duo Med. Lov. Vat. Livin. Leid. pr. Exc. Ruben. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *differat* vel *deferat* Pric. Moret. pr. *differt nomen Patris Patriae* Spartian. p. 19. l. 15. p. 26. l. 17.

298. *ruentes*] tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Vat. Livin. *rudentes* Leid. pr. duo Vatt. Pric. Oiſel. inc. Heinſ. Put. Mazar. duo Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. tres Ambr. Var. LL. e marg. Parm. Exc. Gevart. Ald. Var. LL. ed. Antv. *ruentes* vel *rudentes* Petav. pr. Oxon. ſec. ſic vet. Codd. *rudentes.* apud Spartian. in Antonino Geta p. 92. *ſaevire urſi* dicuntur. vid. Gloſſ. MS. & *Ovid.* de Philomela. vid. Salmaſ. p. 168. *miratur* Pric. inc. Heinſ. Lov. duo Ambr. Moret. ſec. ed. Vicet. *ab antris* Oiſel. Reg. Tholoſ. *aſtris* vel *antris* Oxon. ſec. *Profeſſique* Reg. *populo mirante* Med. quart. *paſcente* Pal. *Qualis* Med. quart. Reg. Thuan. *frenata* Vat tert. Pric. Rott. Oiſel. Med. ſec. duo Petav. Tholoſ. Lov. Jun. pr. Exc. Gevart. *Cybele* tres Vatt. Reg. *Cybelle* Lov. *Optet* Leid. pr. cum viginti quatuor aliis, Var. LL. e marg. Parm. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. Ald. & ed. Vicet. *malent* Vat. tert. *mallent* tres Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *malint* Vat. quart. Med. ſec. atque ita legit Heinſius. *properant* Lov. *ad flumina* inc. Heinſ. qui & *genito* pro *geniti* exhibet. *cum forte* Put. *leonis* Pat. *corrumpit* pro *corrupit* duo Vatt. Pric. Med. ſec. Put. Bonon. Ambr. pr. Oxon. ſec. *Hi maculis patres* Petav. pr. *patres maculis* tres Vatt. *referunt patres* Moret. ſec. *fratres* Bonon. *referant* Vat. pr. Med. quart. Vat. Livin. *Qui-referant* conjiciebat Heinſius.

307. *Quidquid monſtriferis nutrit*] ita Var. LL. ed. Antv. *montiferis* Med. tert. m. ſec. *mittit* vel *nutrit* Oxon. ſec. *tegitur quidquid* Pric. Lov. *ſi quid tegitur* Jun. pr. Med. ſec. *regitur* Petav. ſec. *Gallica ſi quid* Leid. pr. Jun. pr. omnes Vatt. duo Oxon. Pal. Rott. Oiſel. Vat. Livin. *timet* Vat. Livin. *tenet* duo Vatt. Farn. Med. quart. Reg. m.

pr.

pr. Ambr. pr. Moret. ſec. Ald. Exc. Gevart. Luceнſ. ſec. *tenet* vel *timet* Thuan. Petav. pr. *longa dureſcat* Var. LL. ed. Antv. *diſcedat* Jun. pr. *diſtentes* Oxon ſec. m. ſec. *arenas* Jun. pr. *arenam* Vat. quint. *conſument* ed. Vicet. *conſumant* Florent. quatuor Med. tres Petav. totidem Ambr. Put. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. ambo Moret. Vat. Livin. inc. Heinſ. Exc. Schott. & Gevart. *Ne molles* Put. Mazar. *nota dulcedine* legit Heinſius. *laetus* pro *laetis* Vat. pr. *fatetur* pro *facetus* duo Vatt. Pric. m. ſec. Med. quart. *Quae nutu* Rott. *nictu* Vat. Livin. *manibus nutuque* Moret. ſec. *manibusque loquax* Med. tert. Heinſius adſcripſerat locum Petronii in Fragmentis,

Manu puer loquaci
Tinctus colore noctis.

ſagax pro *loquax* inc. Heinſ. *plectris* pro *plectro*, uti & *ſucco* pro *jocco* Var. LL. ed. Antv. *Perſonet* Vat. pr. m. ſec. *qui* vel *cui pulpita* Med. tert. *graditur alte* Med. quart. *late* Rott. *tracta* Vat. quint Pal. Farn. Pric. m. ſec. duo Med. Jun. pr. Tholoſ. *tactu* vel *tractu* Med. tert. Mazar. *Innumeras voces tegetis*, id eſt *tegminis* legebat Heinſius, poſtea tamen *ſegetis* amplexus eſt, ut *ſeges armata* pro haſtilibus apud Sympoſ. Aenigm. 29. *ſegetes* Vat. pr. m. pr. *moderatur* Vat. quint. Oiſel. Thuan. Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. *moderatus* duo Vatt. Reg. Petav. pr. & ſec. m. pr. Lov. Exc. Luceнſ. pr. ed. Vicet. *modulatur* Vat. pr. & ſec. Med. pr. Vat. Livin. *abenae* Lov. *avenae* Vat. pr. m. pr. *Intonat* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Intonet* Vat. pr. Jun. pr. Vat Livin. *Qui tonat* Exc. Gevart. *Intonat* vel *Intonet* Med. tert. *in carmine* Jun. pr. Med. quart. qui & *concitus* habet. *concitet* Vat. pr. Oiſel. duo Med. Bonon. Pat. Ambr. pr. Put. Thuan. Mazar. Petav. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Lov. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. Ald. Exc. Luceнſ. ſec. *concitat* decem alii. Heinſius adſcripſerat ſeqq. „ de Hydraulicis „ inſtrumentis vid. Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 197. „ Caſaub. p. 117. *vectium* quoque meminit Vitruv. „ in Hydrauli deſcriptione."

320. *Vel qui*] *Vix qui* Pat. *jaculentur* Vat. pr. Leid. pr. Reg. Thuan. Oxon pr. Med. tert. Exc. Luceнſ. ſec. *jaculatur* Vat. quint. *jaculentur* tres Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *in altum* Pric. *aedificent* Vat. pr. *aedificant* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *amentatus* Vat. pr. Ambr. tert. *agmentatus* Oiſel. Petav. tert. Lov. *augmentatus* tres Vatt. Pric. Vat. pr. m. ſec. *agmentatus* vel *augmentatur* Put. *in artem* duo Vatt. Rott. *arcem* Leid. pr. Jun. pr. Put. Reg. Mazar. Tholoſ. Bonon. Pat. ambo Moret. duo Oxon. Lov. Petav. ſec. tres Ambr. quatuor Med. Exc. Gevart. & Cod. Rhem. *Eminet* Leid. pr. Oxon. pr. *Emicat* Vat. ſec. Pal. duo Med. Reg. m. pr. *Emicet* Vat. pr. Farn. Pric. *& junctus* Vat. Livin. vet. Gyr. Mazar. Exc Gevart. *vinctus* Lov. *evinctus* Petav. pr. *curribus* Vat. pr. m. pr. Florent. Leid. pr. inc. Heinſ. ed. Vicet. *cruribus* Lov. Put. Thuan. Mazar. Reg. m. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. tres Petav. quatuor Med. Sched. Gud. *cum curribus* aut *vel curribus* Moret. ſec. *vibrato* tres Vatt. Florent. Med. ſec. Thuan. Jun. pr. *libato* Med. tert. *peugma* Leid. pr. *eboli ſpeciem* Med. ſec. m. pr. & ſic conjecerat Heinſ. *pergentis in ardua* Vat. pr. m. pr. *pergentis in ardua* vel *ſpargentes ardua* Oxon. ſec. Heinſius τῷ *ſpargentes* obeli notam adpoſuerat. *effigat* Tholoſ. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *infigat* Med. tert. *effinget* Pat. *& fingat* Vat. pr. Vat. Livin. *effingant* Vat. quart. *Mulcifer* Mazar. *ignes* Vat. ſec. m. pr. *orbes* vel *ignes* Pric. *vagas* Moret. pr. *Laudant* pro *Ludant* Rott. *innocuos* Moret. pr. *baerent* Ambr. pr. *cernant* Farn

331. *Laſcivae*] ita tres Vatt. Pal. Farn. Med. pr. *Laſcive* Petav. pr. Vat. Livin. Ambr. ſec. *Laſcivi* duo Vatt. Pric. Rott. Oiſel. Vat pr. m. pr. *configunt* Var. LL. ed. Antv. *concurrant* Vat. tert & quart. Petav. pr. *percurrant* Vat .quint. *confligant* vel *concurrant* Pric. *inverſa canoris* Florent. *inmerſa* Mazar. Petav. pr. Jun. pr. item Moret. ed. Parm. *innerſa* duo Vat. Farn. Oiſel. *immenſa* Vat quart. Petav. tert. Med. quart. Var. LL. e marg. Parm. *inmiſſa* Leid pr. duo Oxon. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Pat. tres Ambr. Lov. vet. Gyr. Vat. Livin. Moret. ſec. Exc. Gevart. Luceнſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *immiſſa* vel *immenſa* Med. tert. in altero Cod. Gyrald. erat *innerſa*. male. unde *emerſa* conjiciebat Heinſius. *Luſoriae* dictae hae lembi. vid. Salmaſ. ad Hiſt. Aug. pag. 471. 476. Ovid. [Lib. II. Triſt. vs. 330.]

Audet in exiguo ludere cymba lacu.

carinis Florent. m. pr. *canoris* Lov. *per proprios* Vat. pr. m. pr. *auctor* Vat. Livin. *actor* Bonon. Ambr. pr. Oxon. ſec. Ald. Exc. Gevart. *duplici vitta* Med. ſec. Tholoſ. duo Ambr. Cod. Sixtin. Exc. Schott. Luceнſ. pr. Sched. Gud. *mitra* Vat. ſec. Pal. Petav. pr. Moret. pr. unde *merito* conjiciebat Heinſ. *vitio* Var. LL. ed. Antv. *mta* Jun. pr. *mitra* vel *vitta* Med. pr. *vita* vel *fama* Vat. quint. *ſubnixus* Oxon. ſec. *velatus* Vat. ſec. Pal. Moret. pr. *libris pariter* Mazar. *pariter libris* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *faſtisque* Leid. pr. Lov. Mazar. Oiſel. & ſic Heinſius legit. *faſtiique* vel *factisque* Med. quart. *legendis* Bonon. Pat. *Excipiet* pro *Accipiet* Vat. Livin. *faſtibus* Vat. ſec. Pric. Florent. m. pr.

337. *& coeptis ne deſit*] *ex coeptis* Vat. Livin. *inceptis nec* Med. quart. *non deſit* Farn. Mazar. *trabeata manus* Vat. quart. *tradetque* Petav. ſec. *praeteritas* pro *poſteritas* inc. Heinſ. deeſt autem hic verſus in Var. LL. ed. Antv. *Manlea* Petav. pr. *Maulia* Moret. pr. *Manlia* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Lov. Leid. pr duo Oxon. Exc. Gevart. in Oxon. pr. hic in calce leguntur verſus quidam alio loco inferendi.

AD LIB. I.

IN

EUTROPIUM.

In Eutropium] in ambobus Moret. Lov. & Exc. Gevart. hi duo libri ſequebantur poſt Bellum Gildonicum. in Exc. Laeti inſcribitur Belli Civilis Liber in Eutropium. Thuan. exhibet, Claudiani in Eutropium Eunuchum. in Vat. pr. & Petav. pr. erat, Incipit in Eutropium Liber I. Leidenſis pr. item ſimpliciter habet, Incipit Liber de Eutropio. Ceterum in Lucenſi ſec. huic Libro praefigitur Elegidion, quod ante Lib. II. in Rufinum legitur.

1. *matri*] *patri* vel *matri* Mazar. & *mediis* duo Leidd. & triginta duo alii, Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *in mediis* Farn. Pat. *duras* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *diras* vel *duras* Med. ſec. *minantem* Pric. Thuan. *micantem* Farn. *puteosque cruorem* Med. quart. duo Leidd. Var. LL. ed. Antv. *viſasque* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *binasque* Vat. ſec. Pal. Farn. duo Medd. unus Heinſ. Thuan. Reg. Mazar. Var. LL. e marg. Parm. Ald. & ed. Vicet. *viſasque vel binasque* Lov. ambo. Moret. Exc. Pat. rec. *Eunucho judice* Pat. Heinſius hic ſeqq. notaverat. *Eunuchi ſub Heliogabalo multum in aula poterant.* vid Lamprid. in Alex. Severo p. 121. in Gordianis p. 161. ubi quaedam ad rem maxime facientia. *Eunuchi naturâ avari.* vid. Ammian. Lib. xviii. p. 131. ed. Lindenbrog. *terrae coelique* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Put. *coeli terraeque* Reg. Pat. Tholoſ. Oxon. pr. duo Ambr. Med. tert. *per urbem* Ambr. ſec. atque ita conjecerat Heinſius. *Oſtentatur onus.* Heinſius. adſcripſit ſeqq. „ Sic *Philoſopham aviculam* Avidius „ Caſſius vocat Marcum Antonium apud Gallie- „ num p. 40. quod male mutat Caſaubonus p. 86. „ vid. infra, ubi feminino genere ſaepe Eutro- „ pium compellat, ut eſt in MSS. Praefat. Lib. ii. „ vs. 38. *Sibyllam.* vocat, & *anum Amazonem* „ infra."

11. *Cumanae*] *Cunatae* Var. LL. ed. Antv. *Etruria* vel *Etruſcia* Vat. pr. *ignis* Bonon. *Immerſumque* Med. pr. Put. Leid. ſec. *Inmenſumque* quatuor Vatt. Pal. Farn. Oiſel. Thuan. *Inmiſſumque* Rott. *Inmſumque* Pric. Florent. Med. pr. Moret. pr *ſpiris* inc. Heinſ. *explorat* Petav. ſec. *imploret* Pat. Ambr. tert. *imploret* vel *exploret* Florent. *Quaenam* pro *Quae nova* Put. m. pr. *portendant* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Pat. Ambr. tert. *portendunt* legit Heinſius. *Niluus* Put. Oxon. pr. *noſtri mundi* NB. quia Claudianus Aegyptius. *jam tentat* Vat. quint. *tentet* Moret. ſec. m. pr. *tendat jam* Pric. *temptat* vel *tendat* Oxon. ſec. *Se rubeo* Med. ſec. m. pr. *ruptove* Reg. Oxon. pr. *ruptoque* Farn. Put. Thuan. Pat. Ambr. pr. Moret. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ruptone* Moret. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *Rurſum* duo Vatt. Oiſel. Exc. Lucenſ. ſec. *Rurſus* Vat. pr. & ſec. Pal. Farn. Rott. duo Med. & Heinſ. Put. Thuan. Pat. Moret. ſec. duo Ambr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *meliora* pro *ventura* Var. LL. ed. Antv. *expiat* Ambr. tert. *aras* Leid. ſec. *diram iram* Exc. Laeti. *duras* Mazar. *pacabimus* Exc. Pat. rec. *iras* Petav. pr. Thuan. Moret. pr. *aras* vel *iras* Farn. Lov. Leid. ſec. Exc. Gevart.

21. *Conſule luſtrandi*] *luſtrandae* Pat. *quaecumque* Oxon. pr. *quodcumque* quatuor Med. duo Heinſ. Put. Reg. Thuan. Moret. ſec. duo Petav. tres Ambr. Lov. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. *Ald. Var.* LL. e marg. Parm. *canunt* vel *parant* Vat. tert. *ſi qua omina* Vat. Livin. *omina nobis* Oiſel. Med. quart. Thuan. Ald. Exc. Laeti & Florent. cum Gloſſa, *Si permittis. omnia nobis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. duo Oxon. duo Leidd. *nobis* vel *noſtra?* Petav. pr. *Haec regni* Vat. tert. m. pr. ed. Vicet. *Hoc regni* Reg. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. duo Heinſ. tres Petav. totidem Ambr. quatuor Med. Exc. Lucenſ. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *regnum* Reg. m. ſec. *licet* vel *tenes* Florent. *vocandi* Tholoſ. *quonam bacchabere* conjicit Heinſius. mox, *curulis* Bonon. *laxato* Oxon. pr. *laſſata compede* Med. tert. *Ruptaque rivales* Moret. pr. *Da ſaltem* Vat. pr. & tert. Reg. Thuan. Mazar. Vat. Livin. *Das* Rott. Ald. *Des* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Var. LL. ed. Antv. dein, *qui vixerit uni* Pric. Oiſel. Reg. Pat. *uno* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *uni* vel *uno* Florent. Vat. tert. Med. ſec. Put. Oxon. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Auſon. Epigr. 91.

Juriſconſultus, cui vivit adultera conjux.

34. *Mutavit tabulas*] *Mutabit* Vat. pr. *Mutabat* Reg. Oxon. pr. *tabulas* Med. pr. *Mutatus* Pric. duo Med. Thuan. Petav. ſec. Moret. ſec. Tholoſ. tres Ambr. Ald. Exc. Gevart. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *Nudatus* vel *Mutatus* Lov. Moret. pr. Leid. ſec. Med. ſec. duo Petav. *toties* Pric. Moret. ſec. *jaceat* Med. tert. *tactura* pro *jactura* Vat. ſec.

Omnis

Omnis Ambr. ſec. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Omnes* vel *Omnis* Med. ſec. *doctus deſluxit* Pric. *totum* Tholoſ. *anilis* Bonon. *ſub ſpecie* Thuan. *In ſpeciem* Med. quart. Var. LL. e marg. Parm. ex conjectura. *dono* Exc. Lucenſ. ſec. *limina* pro *limine* Tholoſ. *cupiunt detrudere* Pric. Moret. ſec. *remis* pro *muncus* Pal. mox, *locis* Oiſel. Med. ſec. m. pr. Mazar. Oxon. pr. *locis* vel *jugis* Vat. pr. Put. Petav. tert. *immiſit colla* inc. Heinſ. *nec deſtitit* Reg. Var. LL. ed. Antv. *non* Thuan. *nec* vel *non* Mazar. *Coepit ſaepe tamen* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *Saepe tamen coepit* Vat. pr. & tert. Pric. Florent. Leid. pr. Oxon. pr. Ambr. ſec. Med. tert. inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. Mazar. Exc. Lucenſ. ſec. Rubenius in Epiſtola ad Heinſium data VIII. Kal. Maj. MDCXLV. hunc locum ita interpungit,

—— nec deſtitit umquam,
Coepit ſaepe, tamen &c.

i. e. non deſtitit umquam, ſed coepit ſaepe ſervire dominos mutans, quamvis caſtratus eſſet. *Debet* Mazar. Oiſel. *Debita* Vat. ſec. Pal. Tholoſ. Exc. Laeti. *Dedita* duo Leidd. cum octodecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Debet* vel *Dedita* Vat. pr. m. pr. Heinſius *Dedita* legebat, & adſcripſerat loca Lampridii, in Alexandro Severo; *Milites Ro-* „ *mani veſtri ſocii amant, potant, lavant. Hoc ego* „ *diutius feram, & non eos capitali dedam ſuppli-* „ *cio?* p. 133. Capitolin. in Gordianis p. 153. „ *Maluit boneſtas habere cauſſas moriendi, quam dedi* „ *vinculis & carceri.*" Hypermneſtra apud Ovidium [Epiſt. XIV. Heroid. vs. 125.]

Vel fer opem, vel dede neci.

„ Terent. Andr. Act. IV. Sc. II. *verberibus caeſum* „ *te, Dave, in piſtrinum dedam usque ad necem.* „ Capitolin. in Clodio Albino. *Denique indulgens* „ *ſuſpicionibus tormentis eos dedit.* vid. Salmaſ. & Caſaub. ad Lamprid. in Commodo p. 95."

46. *matris poſt viſcera*] *poſt matris viſcera* Vat. quint. Pric. Petav. pr. Moret. ſec. Med. quart. *verbera* Moret. pr. *viſcera* vel *ubera* Med. ſec. Vat. tert. *certe mucrone* Petav. ſec. *certo* vel *cretae* Exc. Laeti. *reciſo* Petav. ſec. *viros* pro *mores* Ambr. ſec. *Acturus* Tholoſ. Ambr. pr. Put. Med. ſec. Oxon. ſec. duo Petav. Var. LL. ed. Antv. *inguen* Tholoſ. *ignem* Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. inc. Heinſ. tres Med. totidem Petav. & Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *inguen* vel *ignem* Farn. Pric. Rott. Florent. *exbauſit* Reg. Farn. *officium patris* Vat. quint. Pal. Farn. Rott. *officiumque* tres Vatt. Pric. Oiſel. Reg. Florent. inc. Heinſ. Exc. Laeti, Ald & ed. Parm. mox, *Audemusne manum* Pal. *Gaudemusne* Vat. ſec. *malum* Ambr. tert. *manum quae* vel *magis quia* Exc. Lucenſ. *hoſtis* inc. Heinſ. *cauſſam fato* Pal. Med. pr. Put. *cauſſas* Vat. pr. & tert. Oiſel. Florent. Mazar. *facto* Pat. *fouiſſe* Med. quart. *feramur* pro *queramur* Thuan. *felicior eſſet* Exc. Laeti. *ſeviret* Farn. *ſervitus* Med. quart. dein, *fortior* Pal. *grandior* Oiſel. m. pr.

59. *Hinc fora*] *Hic fora* Vat. pr. Heinſius adſcripſerat Lucian. p. 893. *nomina poſſet* Pric. Petav. pr. Tholoſ. Ambr. pr. Moret. ſec. *miles thalamis* Pat. vid. infr. vs. 156. *tabulis* Ambr. pr. Sched. Gud. *ſtabulis* duo Vatt. Rott. Oiſel. *ſtabuli* Med. quart. & ſec. m. ſec. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. Med. ſec. habet gloſſam, *ſtabulis* i. e. *proſtibulis Sodomiticis* vel *tabulis*: vel *miles ſtabuli*, id eſt quidam armiger. *ſtabulis* vel *ſtabuli* Vat. pr. Pric. m. ſec. *tabulis* vel *ſtabulis* Vat. tert. Pric. m. pr. Med. pr. Mazar. Lov. *tabulis* vel *ſtabuli* Farn. atque ita Rubenius in literis ad Heinſium datis, & Valeſ. ad Ammianum. Rubenius quidem *tabulis* conjiciebat, ut ſupra vs. 34. vel *miles ſtabuli*; ut *milites ſtabuli* ſint Hippocomi, qui militabant ſub praefecto aut Comite ſtabuli, quod probare videbatur verſus 68. & 155. *Ptolemaeus* Pal. *Tolomaeus* ambo Moret. *Tolemaeus* Petav. pr. Thuan. *Tholemaeus* Put. Reg. duo Petav. *Tholomeus* tres Vatt. Farn. Lov. Oxon. pr. duo Leidd. Exc. Cod. Rhem. *vulgo* pro *longo* Tholoſ. *Arimbeo* Reg. Med. ſec. Ambr. ſec. Vat. Livin. *Ariſteo* Rott. *Ariſtheo* Florent. *Aritheo* Oxon. pr. Vatt. quint. Exc. Laeti, Ald. & ed. Parm. *Arenaeo* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. *Arentino* Moret. pr. *Erentheo* Leid. pr. *Arentheo* Bonon. Tholoſ. Lov. Leid. ſec. Oxon. ſec. duo Med. totidem Ambr. tres Petav. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *Arentheo* vel *Ariſtaeo* Moret. ſec. Med. quart. *nec enim* Med. ſec. Put. Thuan. Bonon. Pat. duo Ambr. *Non maturus* Pric. *erat* Exc. Laeti. *emi* Vat. ſec. Pal. *Qui gemuit* Exc. Gevart. *Quae genui?* ed. Parm. *Quam gemuit* Vat. quint. Pric. vet. Gyr. Reg. Lov. ambo Moret. duo Petav. Med. quart. Exc. Laeti, Sched. Gud. *Quae* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Put. Thuan. Mazar. Petav. ſec. *Quam* Ambr. pr. Leid. ſec. duo Oxon. Exc. Pat. rec. *gemuit* Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. *genuit* Med. pr. Ambr. pr. m. ſec. ed. Vicet. *genuit* vel *gemuit* Florent. inc. Heinſ. Med. ſec. Ruben. in eadem ad Heinſium Epiſtola legit *quae gemuit! quanto* &c. *planxit quanto* Vat. ſec. Pal. *quanto planxit* duo Med. *planctu quanto* Med. pr. *haec Ptolemaee* Vat. pr. & tert. Oiſel. *heu* vel *O* Reg. *Tholemaee* Put. Mazar. duo Petav. & Leid. *Tholomaee* Oxon. pr. *haec profuit* Leid. pr. Pat Moret. pr. Ambr. pr. Reg. Vat. quint. Petav. pr. inc. Heinſ. *quid profuit* Tholoſ. *thalamo* pro *gremio* Moret. pr. dein *ductus ſomnus* Reg. Oxon. pr. Med. ſec.

69. *viduumne relinquis*] *viduumque* Pal. Med. pr. Mazar. Tholoſ. Moret. ſec. *Crudeles* Reg. *pro ſors* Vat. pr. *prob ſors generis* Vat. quint. Pric. Thuan. Petav. pr. Tholoſ. vet. Gyr. Oxon. pr. Moret. ſec. Med. quart. *tenuiſſima* Reg. *noſtris* Vat. pr. *matri* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *conſenuit* ed. Parm. & Vi-

& Vicet. *reticet* Ambr. pr. *conubia* Exc. Gevart. *Hos Lucina* Mazar. *nititur* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Put. Thuan. Mazar. Petav. ſec. *nitimur* Reg. Oxon. pr. Moret. ſec. Leid. pr. Pat. Vat. quint. inc. Heinſ. duo Petav. & Ambr. Sched. Gud. *utimur* Med. quart. *nititur* vel *nitimur* Vat. pr. Med. ſec. Oxon. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Lamprid. in Diadumeno: *Fuit quidem tam amabile illis temporibus nomen Antoninorum, ut qui eo non niteretur, mereri non videretur imperium.* ubi pro *niteretur* legendum monuit *uteretur*. *dilatus* Pat. *delapſus* Pric. Bonon. Moret. ſec. *bonor* inc. Heinſ. Moret. pr. m. pr. *miſeras* Thuan. *miſeris* Var. LL. ed. Antv. *ſcopulos* Mazar. *ſcapulas* cum obeli ſigno Heinſ. *ſic fatus.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Med. tert. Heinſius adſcripſerat. *fatus acutum.* Rubenius eadem Epiſtolà diſtinguit hoc modo,

—— *ſic fatus acutum,*
Aggreditur lenonis opus.

fatus acutum, ut Eunuchus, ſic paulo poſt, *me vocis acutae Mollities.* ſic Capitolin. in Clodio Albino. *Fuit ſtatura procerus* &c. *voce muliebri & prope ad Eunuchorum ſonum. Aggredimur* pro *Aggreditur* Farn. *ſegnis in artem* Farn. *Mens fuit* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *omniſque* viginti Codd. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *omniſque* vel *omneſque* Florent. *pudori* conjiciebat Heinſius. *tuenda* vel *timenda* Vat. ſec. *Fixa toro* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *vectes* vel *veſtes* Oxon. pr.

82. *Ille vel aerata Danaen*] *Ille pharetrata* Moret. pr. *ſub turre* ed. Parm. *e turre* Vat. pr. Vat. Livin. *in turre* duo Leidd. & viginti quatuor alii, Exc. Laeti, Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *intrare* Pal. Moret. pr. *cingebat* Put. *Indomitaſque mero* Oxon. ſec. m. ſec. *non blandior* Oxon. pr. quatuor Med. Put. Reg. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *blandior alter* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Moret. ſec. Vat. Livin. *reductae* conjiciebat Heinſius, i. e. *ſeductae. mandaſſe* Vat. pr. & tert. Oiſel. Ambr. ſec. *mandare* quatuor Vatt. ambo Moret. tres Petav. Lov. Leid. ſec. Oxon. ſec. Pat. Tholoſ. Bonon. Put. duo Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. *Non furtis* Pric. *fraudes* pro *fremitus* Moret. pr. *vitaſſe* Pric. Thuan. Moret. ſec. *flammis juvenum* Thuan. *Ephyreia* vel *Corinthia* Reg. *Laïs* tres Vatt. *Taïs* Moret. pr. in marg. Exc. Laeti. *Laïs* vel *Naïs* vel *Thaïs* Vat. pr. de Laide vid. omnino Vinet. in Auſon Epigr LIV. *De gemino* Vat ſec. *Et gemino* duo Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. duo Petav. Bonon Pat. Tholoſ. tres Ambr ambo Moret. Lov. Vat Livin. duo Oxon Exc. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *In gemino* Exc. Laeti. *E gemino* Pal. Farn. Rott. Oiſel. Mazar. *Eſt gemino* Vat. quint. *ditata* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Sched. Gud *data* Petav. m. pr. pr. unde *dotata* legit Heinſius, quod Moret. pr. het. vid. IV. Conſ. Hon. 648. *Cum ſerta* Oxon. pr. *cum ſerta* vel *conſerta* Petav. tert. *refudit* Vat. pr. & tert. Pric. Vat. Livin. *refundit* viginti duo Codd. Exc. Lucenſ. ſec. Ald. ed. Parm. & Vicet. *refugit* Vat. Livin. pro varia lectione. *refutat* vet. Cod. teſte Heinſio. qui *refutat* probabat, & eodem ſenſu hic poni notaverat, ut apud Spartian. in Piſcennio. vid. Salmaſ. pag. 146. & omnino ſic locutus Lampridius in Heliogabalo p. 105. *poſteaquam ſenes vidit erubeſcere, vel quia aetas vel quia dignitas talia refutabat*, id eſt, non admittebat. ſic *refutare honores* pro *recuſare*. Spartian. in vit. Antonini Pii p. 18. l. 42. & *recuſare* Vopiſcus in Aureliano p. 212. *levia haec ſunt, ſed curioſitas nihil recuſat.* Caſaub. p. 10. Salmaſ. p. 69. poſtea tamen haec deleverat. *refundit* vel *refutat* Leid. ſec. Exc. Gevart *Jam turba* duo Oxon. duo Leidd. *tactu* vet. Gyr. emenda Horat. Lib. 1. od. 25. *tractu* Med. quart. *ductu* Ambr. pr. Sched. Gud.

94. *ſpeculo damnare*] *jaculo* Exc. Cod. Rhem. *damnate* Florent. *damnare* Rott. Med. ſec. inc. Heinſ. Mazar. duo Petav. duo Ambr. Tholoſ. Oxon. ſec. duo Leidd. Exc. Laeti. *damnante* tres Vatt. Pal. Farn. Pric duo Med. Put. Thuan. Petav. pr. Exc. Gevart. ed. Vicet. *damnante* vel *damnare* Vat. pr. Med. ſec. Reg. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. m. pr. de *ſpeculo Laïdes* vid. Auſon. Ep. LVIII. *Stat tamen.* Heinſius adſcripſerat locum Vopiſci in Tacito. p. 229. *Meritoria intra urbem ſtare vetuit*; pro *proſtare*. *ante alias* Rott. *aliis Pat. ſuccindit* Lov. *laeta* Ambr. pr. *lena* Lov. *leva* Pal. *ſemel* Oiſel. Florent. Mazar. Vat. Livin. *diu* vel *ſemel* Vat. pr. & tert. *retinet* Pal. Rott. Med. tert. Thuan. Ambr. pr. *retinent* Leid. ſec. cum viginti quatuor aliis, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *retinent quae* Mazar. *retinet* vel *retinent* Med. ſec. *quos* Rott. Vat. tert. Thuan. Petav. ſec. Ambr. pr. *quod* Vat. pr. & ſec. Farn. Put. Reg. Bonon. Pat. Tholoſ. Vat. Livin. vet. Gyr. Lov. ambo Moret. duo Ambr. tres Med Petav. tert. inc. Heinſ Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *quos* vel *quod* Petav. pr. Med. ſec. *Hinc honor* Exc. Lucenſ. ſec. *Hic* Pal. Med. pr. ed. Vicet. *Haec ſit in Eunuchis* legit Heinſius. *ſervare pudoris* Pal. Oxon. pr. *pudicos* vel *pudoris* Med. pr. *fruſtraque negantem* Ambr. pr. Moret. pr. *jam tot per luſtra* Med. quart. *puero* pro *genero* Ambr. pr. *nutritoremque* Exc. Lucenſ. ſec. *nutritoremve* Ald. ed. Vicet. *Eois* Bonon. Petav. ſec. *perſaepe* Florent. *lympham portabat* Farn. Put. de miniſtratione hac aquae vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 92. & Salmaſ. p. 515.

108. *rapido feſſam projecerat*] *rabido* Exc. Laeti m. pr. ed. Parm. *dejecerat* inc. Heinſ. *projecerit* Moret. ſec. *projiceret* Farn. *pavonis* Put. *pavonem* Pric. Med. tert. Petav. ſec. Tholoſ Ambr. tert. *pavonem* vel *pavonum* Lov. *ventilat* vel *veſtit* & Vat. pr. *laxata* Florent. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Reg.

Reg. Thuan. Mazar. Lov. Tholoſ. Bonon. Pat. Vat. Livin. Moret. ſec. duo Ambr. tres Petav. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *laſſata* Vat. ſec. Pal. Pric. Rott. tres Med. Exc. Laeti. *lapſata* Ambr. pr. Heinſius adſcripſerat Martial. Lib. xiv. Ep. 67. *facies paſſa* Med. ſec. *paſſa* vel *preſſa* Moret. ſec. reſpexit locum ex Priapeis,.

Uvis aridior puella paſſis.

ubi vide Scaligerum. Capitolin. in Clodio Albino *ficus paſſarias* pro *paſſis* dixit p. 83. l. 21. Lucilius apud Nonium,

Rugoſi paſſique ſenes eadem omnia quaerunt.

pulſa pro *paſſa* Ambr. pr. *Flava manus* Farn. *Induntur* Pal. Rott. Oiſel. Put. *frauduntur* Pric. *Non vento* Vat. quint. Pric. Petav. pr. *trement* Rott. *tument* Thuan. *turpes* vel *triſtes* Oxon. ſec. *defecta* Vat. Livin. *detecta* Exc. Schott. *deſerta* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Vat. Livin. Lov. tres Ambr. tres Petav. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *petebant* Vat. pr. m. pr. *intervalla comis* Pat. Heinſius lectorem ablegaverat ad J. P. Lotich. Comm. in Petron. Lib. II. cap. IV. p. 171, 172. not. Braſſican. p. 50. *ἀλώπηξ* Callimacho. vid. not. Friſchlini p. 25.

117. *pluma labente*] *pluvia* Jun. pr. Oxon. ſec. Florent. m. ſec. Exc. Laeti, Gevart. Var. LL. ed. Antv. *pluma* vel *pluvia* Pric. Leid. ſec. *labante* Vat. quint. *arundo* Jun. pr. Oxon. ſec. & pr. m. ſec. ed. Vicet. *barundo* Florent. m. pr. Oiſel. Put. m. pr. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Exc. Gevart. *birundo* vel *barundo* Pric. Reg. Oxon. pr. m. pr. *Creſceret* vel *Conderet* Oxon. ſec. *dedecus abdidit* Farn. *tum pallida* Med. tert. *pallia* Jun. pr. *domino* Thuan. *domini* Ambr. tert. *Diſcolor* Jun. pr. Moret. ſec. Exc. Laeti m. ſec. *decurſu* Med. quart. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Lov. Leid ſec. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *occurſu* vel *decurſu* Put. Oxon. ſec. Vat. quint. *omnis* Med. tert. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. *praecedentibus omen* Med. quart. Heinſius adſcripſerat locum Lucian. p. 536. & 623. & 893. ſic de Aethiope apud Spartian. Severo p. 75. Apoſtolius p. 213. *Cum nihil* Vat. quint. Pat. *Ut nihil* Med. tert. Thuan. Ambr. tert. *Qui nihil* Jun. pr. *Quod nihil* Med. ſec. m. ſec. *Et* vel *Cum nihil* Pric. Exc. Laeti. *capiens* Pric. *e ſtipite* conjicit Heinſ. *ceſpite* Leid. ſec. Pric. Thuan. Put m. pr. duo Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Lov. Oxon. ſec. Exc. Gevart. Sched. Gud. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ſtipite* Leid. pr. Moret. ſec. Ambr. ſec. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *ceſpite* vel *ſtipite* Petav. pr. *lucri* vel *lucris* Med. quart.

127. *ſternere quippe toros*] *nempe* inc. Heinſ. *aut caedere* Pal. Farn. Vat. ſec. Med. pr. Moret. pr. & Vat. quint. *bn* Jun. pr. unde Heinſius *bene* conjiciebat, quod in Florent. exſtat. *cubili* pro *culinae* Jun. pr. *infida negat* Vat. tert. Rott. Put. m. pr. Reg. Thuan. Mazar. Leid. pr. Petav. tert. *Infauſtumque* Med. pr. *Jam fauſtumque* Jun. pr. *miſere* Leid. ſec. Vat. ſec. Pal. Pric. Med. pr. Oxon. ſec. Put. Bonon. Tholoſ. Moret. ſec. duo Ambr. tres Petav. Exc. Gevart. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *truſere* vel *miſere* Reg. Oxon. pr. *Contemtus* pro *Contemtu* Ald. *Lacte canem* Virgil. p. 84. Rubenius in eâdem ad Heinſ. Epiſt. adſcripſerat locum Varronis de R. R. Lib. II. cap. IX. de canibus, *nec non ita panem bordeaceum dandum, ut non potius eum in lacte des intritum, quod eo conſueti cibo uti a pecore non cito deſciſcant. Vecte* conjicit Heinſius. *validum* Var. LL. ed. Antv. *rapacis* Ambr. pr. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. *demiſit* ed. Vicet. Exc. Laeti. *dejecit* Leid. ſec. cum triginta aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Pat. rec. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. item Var. LL. ed. Antv. *ſordibus* duo Vatt. Pal. Farn. Florent. tres Med. Lov. Thuan. Mazar. duo Petav. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſordidus* Med. quart. Put. Reg. Petav. tert. Oxon. ſec. duo Moret. Ald. Exc. Gevart! Var. LL. e marg. Parm. *exuſto* Med. quart. *luctatur* Farn. m. pr. Exc. Laeti.

138. *Eſt ubi deſpectus*] *Eſt ut* Jun. pr. *Aſt ubi* Petav. ſec. Med. tert. ad confirmandam lectionem *Eſt ubi*, Heinſius adſcripſerat locum Stat. X. Theb. [vs. 488.]

Eſt ubi dat vires nimius timor.

minus pro *nimius* Med. quart. *juvet* conjicit Heinſius. *liceat* vel *licuit* Moret. ſec. *Per cunctasque licet* Thuan. m. pr. *faſtis* Vat. pr. & tert. *fatis* vel *faſtis* Pric. *vias* Thuan. *pro quisquis* Vat. pr. Exc. Laeti. *Olympo* Vat. quint. *tantone licet* Thuan. *tantone*, ſic Lucan. Lib. V.

——— tantusne evertere, dixit,
Me Superis labor eſt.

tanto licuit Reg. Oxon. pr. *licet* Rott. *tanto libuit* Vat. pr. & tert. Oiſel. Florent. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *niſu* pro *riſu* duo Vatt. *Volvere* Tholoſ. *Solvere* conjicit Heinſius, ut vs. 23.

——— ſic omnia volvis?

ad uſum Jun. pr. Oxon. ſec. Vat. quint. Pric. duo Med. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Moret. ſec. *in* vel *ad uſum* Oxon. pr. Exc. Laeti. *ſceptris* pro *regnis* Vat. ſec. m. pr. *miniſtris* Vat. pr. m. pr. *moderatam ſuſtinet aulam* Jun. pr. *ſuſtulit* Lov. m. pr. *aulam* Vat. pr. Ambr. pr. *traxere* Vat. ſec. Pal. Florent. Med. quart. Mazar. Jun. pr. Moret. pr. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. de *trabendi* verbo vid. Paſſerat. ad Propert. pag. 148. *texere* tres Vatt. *texere* vel *traxere* Vat. pr. Moret. ſec. Lov. Exc. Pat. rec.

Quos

Quos Jun. pr. *irrepere* Vat. pr. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *obrepere* Vat. ſec. Pal. ed. Vicet. *irrumpere* Farn. Moret. pr. *irrepere* vel *irrumpere* Reg. *irrepere* vel *obrepere* Exc. Pat. rec.

148. *fremebant*] *tremebant* Farn. *Servitiis* Med. pr. *Serviciis* Vat. ſec. Pal. *Servitiis* vel *Servitii* Oxon. pr. *Servitii* vel *Servitium* Reg. *ſibi* duo Vatt. Pal. Farn. Med. pr. Thuan. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *diu* Vat. quint. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *ſibi* vel *diu* Vat. pr. & tert. Florent. *poſcant Latiis* Florent. *Latii* Med. ſec. *certant* Vat. tert. *certant* vel *poſcant* Moret. pr. *fata* vel *faſtis* Pric. *Obſcurus* Med. tert. *Obſcurè* Thuan. *turbis* Thuan. *Abundantii* inc. Heinſ. *Abundati* Pal. Med. pr. Put. Lov. Moret. pr. *Abudati* Var. LL. e marg. Parm. *Abundatii* Florent. duo Med. Ambr. pr. *Abundacii* Leid. pr. Vat. quint. Rott. Oiſel. Vat. tert. m. ſec. Thuan. Mazar. Ambr. ſec. *Habundanti* Vat. ſec. Farn. Pric. *Habundacii* Petav. ſec. *Habundatii* Petav. pr. Leid. ſec. *anbelanti* vet. Gyr. *primumque* Vat. tert. Oiſel. Oxon. pr. Ambr. ſec. Mazar. Exc. Laeti. *primoque* Vat. ſec. Rott. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. & Parm. *primumque* vel *primoque* Vat. pr. *primoque* etiam eſt in Lov. in quo adſcriptum: ſic de Bell. Gild. 241. infra 158. & 161. *produxit* Exc. Lucenſ. ſec. *perduxit* Put. Exc. Laeti. *Evectum* Pat. *Ejectus* Mazar. ed. Parm. *Excivit* Jun. pr. *ſtabulis* pro *thalamis* Vat. ſec. Pal. ed. Parm. *ſtabulis* vel *thalamis* Med. pr. *tabulis* conjiciebat Heinſius, & explicabat *imis tabulis*, id eſt, *viliſſimis*, quibus venalis exponebatur, *ad ſummas venit t.* i. e. *faſtos.* [ut ita imis tabulis ſummas opponat.] ſed tandem *thalamis* probare viſus, quia adſcripſerat, videri eum praefectum Gynaeceorum fuiſſe, de quo munere vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 141. mox, *Latioque potenti* pro *ut dignus iniqui* Petav. ſec. *iniquis* Vat. tert. Rott. Oiſel. Put. Petav. tert. Bonon. Leid. ſec. Exc. Gevart. *Auxilii fructus* Ambr. tert. *Conſilium* Tholoſ. *actoribus* Vat. tert. Pal. Med. pr. Moret. pr. *inſtat* Ambr. pr. *inſtet* vel *abſit* Vat. tert. Petav. pr. *Sic fluvio multos vates* Ambr. ſec. *vates fluvio multos* Med. ſec. *errante* pro *arente* Moret. pr. qui & *ſub annos* habet. *movit* Jun. pr. *meruit* vel *monuit* Put. *parentem* pro *Tonantem* Vat. tert. Oiſel. m. pr.

161. *Inventas primus*] *Inventus primas* Med. quart. *primum* Vat. pr. Exc. Laeti. *primo* Lov. *primus* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ſaevi cecidit* Vat. quint. Pric. Petav. pr. & tert. Moret. pr. ed. Parm. *quod dixerat* duo Leidd. & triginta alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. ed. Vicet. *qui* Pric. Med. ſec. m. ſec. *a* Lov. *quo* vel *qui* Exc. Laeti. *quod* vel *qui* Oxon. ſec. *hoſtia* vel *obvia* Jun. pr. ad confirmandam lectionem *τὸ dixerat* Heinſius adſcripſerat ſeqq. ,, *Dicere*
,, idem quod *jubere.* ſic *dicere Caeſarem* paſſim
,, in Hiſt. Aug. vid. Caſaub. pag. 129. & *jubere*
,, *Caeſarem* idem p. 144. Salmaſ. p. 157. 158. ſic
,, & *prandium jubere.* Caſaub. p. 136. *b. dicere* pro
,, *imperare.* Scaliger ad Varronem. ſed *dicere* pro-
,, prie eſt *vatum*; hinc *fatidici*, *μοιρολόγοι. di-*
,, *cere* & *edicere ſacrum* dicuntur Vates, ut & *in-*
,, *dicere.* Ovid. Lib. I. Faſt. 659.

,, *Lux haec indicitur, inquit.*

,, (ad quem locum Ovidii ſe quaedam notaſſe ſcri-
,, bit, quae in editis non conparent.) Vetus Auctor,
,, qui argumenta ſcripſit in Ovid. Metam. Lib. IV.
,, Fab. I. *Thebis cum Tireſias Everi filius feſtum*
,, *Liberi patris edixiſſet.* ita in vet. Cod. Florent.
,, vulgo *edidiſſet. dicta* hinc pro *edicta.* Salmaſ. ad
,, Hiſt. Aug. p. 74. ſic *dictum Apollinis* Plaut.
,, Menaechm. Act. V. Sc. II. uti vett. libri Came-
,, rarii. vulgo *edictum*, *edicere diem* pro *indicere*
,, Tertullianus. vid. eundem Salmaſ. p. 415. *e.*
,, *dicere* pro *praedicere.* Spartian. in Peſcennio
,, Nigro. p. 77. l. 38, 40. quod in *didiciſſe* male
,, mutat Caſaub. p. 125. Ovid. in Ibin vs. 247.

Et ne nulla ſuo praeſagia diceret ore.

vid. Metam. pag. 396. Rubenius in Epiſtola ad Heinſium *qui dixerat* legit, id eſt, qui *ipſe hoc* oraculum protulerat; *τὸ dicere* proprie convenit prophetis & vatibus. hinc *dictio* oraculum, *Χρησμός.* Accius,

——— *aperte fatur dictio.*

168. *quam qui ſe protulit*] *quas* Vat. pr. m. pr. *ſibi protulit* Sched. Gud. *praetulit* Exc. Lucenſ. ſec. *contulit* Pric. m. pr. *prodidit* Moret. ſec. m. pr. *pertulit* Leid. pr. *Ereptas* Oxon. pr. inc. Heinſ. *Directas* Farn. *Deceptas* Tholoſ. *Pertulit exſilio* Farn. Pric. Bonon. Tholoſ. *exitio* Exc. Laeti, m. ſec. *exilio* quatuor Vatt. Pal. *haec rite* Petav. ſec. *jure* Pal. *rite* vel *jure* Med. pr. *Actorem* Vat. ſec. Pal. Rott. Ambr. pr. Leid. ſec. duo Med. Heinſius adſcripſerat locum Ammian. Lib. XXI. *Auctori ſuo reverentiam rogamus.* appoſite. *oblitus* Florent. *ſullatus* Vat. ſec. *non fingere* Petav. tert. Med. quart. *ſomnia fingere* Florent. Jun. pr. *poſſunt* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *poſſint* vel *poſſent* legebat Heinſius. *legis* Rott. *promittere fata* Jun. pr. Lov. Pat. Moret. pr. *Qui nil* Med. quart. *aptaſſet* Vat. tert. m. pr. *tueri* vel *mereri* Med. ſec. *altoque* Exc. Laeti. m. ſec. *timeſcunt* Tholoſ. *animos* Farn. *animae* Exc. Laeti. m. pr. *repletus* duo Vatt. *repletur* duo Leidd. cum viginti quatuor aliis, Exc. Laeti, Gevart. & Vat. Livin. mox *plagis hominum* Med. ſec. *reſonat* Farn. *arens* pro *ardens* conjiciebat Heinſius. dein, *Marmo-*

moritus Farn. Jun. pr. Var. LL. ed. Antv. *cladis* pro *claris* Pric.

181. *Aſperius nihil eſt*] *Aſperior* Petav. tert. *cum ſurgat* Exc. Lucenſ. ſec. & Laeti m. ſec. *dum ſurgit* Tholoſ. *dum tendit* Jun. pr. *conſurgit* Rott. Petav. tert. *conſurgere* inc. Heinſ. *dum ſaevit* pro *deſaevit* Farn. *Dum ſe poſſe putat* Exc. Gevart. *putet* Pat. *putet* vel *putent* Florent. duo Med. *non tetrior* inc. Heinſ. *ſaevior* Jun. pr. *triſtior* Petav. pr. Vat. quint. *tetrior* vel *ſaevior* Moret. ſec. *ulla* Leid. pr. & octodecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. *ulla eſt* Vat. ſec. Pal. Farn. Ambr. tert. Exc. Laeti. *libera colla* Pal. Pric. Florent. Med. pr. Parm. ed. *terga* duo Leidd. cum viginti quinque aliis, Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *colla* vel *terga* Vat. ſec. Exc. Laeti. *ſed poenae* Oxon pr. *Quam ſubiit* Exc. Lucenſ. pr. *Quem* ed. Vicet. *quos verberat* Reg. Jun. & Oxon. pr. *quem* vel *quos* Moret. ſec. *verbera totis* pro *verberat odit* Vat. pr. m. pr. *Non generi* Florent. Leid. pr. Ambr. ſec. Med. tert. inc. Heinſ. *generis* Vat. pr. & quint. *native* Exc. Lucenſ. pr. *natisque* Vat. tert. Farn. Rott. Lov. Put. Mazar. Med. quart. Exc. Laeti & ed. Vicet. *natis generive* Moret. ſec. *timet* Med. ſec. *dementia* Vat. pr. m. pr. mox, *legant* Vat. pr. m. pr. *commercia* Jun. pr. *regni* Bonon. *damni* vel *regni* Put. *iſte* duo Leidd. & plurimi alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. & ed. Vicet. *Ille* vel *Iſte* Exc. Laeti. *Eunuchus* Farn. Vat. tert. m. pr. pro *pejus in aurum* Heinſius conjecerat *pronus in aurum.* dein, *ſuccenſa* pro *ſucciſa* Ambr. pr. inc. Heinſ.

192. *Quid nervos*] ita Exc. Lucenſ. ſec. *numeros* Put. Med. quart. ed. Vicet. *vis ulla* Bonon. qui & *amicitiam* pro *avaritiam* exhibet. *exterrita* Pat. *neglecta ſuëverat* ed. Vicet. *arcae* Vat. pr. vet. Gyr. Exc. Laeti & Schott. *archae* Exc. Lucenſ. pr. *arce* Med. pr. ed. Parm. *arte* Pal. Rott. Oiſel. tres Med. inc. Heinſ. Leid. pr. Moret. ſec. Thuan. Mazar. tres Petav. Exc. Gevart. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *ante* Vat. ſec. *arte* vel *arce* Farn. *arcae* vel *arte* Florent. Mazar. m. ſec. *arche*, vel *arce*, vel *ante* Reg. Oxon. pr. *non uberiore* Exc. Laeti m. pr. *nec* ed. Vicet. *nunc* duo Leidd. cum viginti quatuor ſcriptis, Exc. Gevart. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *liberiore* Med. quart. *Peccet in orbe manus?* cum nota interrogationis, Exc. Laeti. *Portat* ed. Vicet. *Peccat* duo Leidd. & plurimi Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *Peccat* vel *Parcat* Florent. *manus* Moret. pr. Exc. Gevart. *Haemo* vel *imo* vel *Hermo* Oxon. ſec. *hic certa* Vat. quint. Med. quart. *mercede* Tholoſ. *Inſtitor* vel *Venditor* Vat. pr. *imperiis* Var. LL. e marg. Parm. *campo* Oxon. ſec. *caupo* vel *campo* Farn. m. pr. Exc. Laeti. *formoſus* Vat. quint. *villam* Vat. pr. Farn. *Aſia villam* Lov. *partus* vel *pactus* Farn. *Conjugis Ematii* Ambr. pr. *Syriam* vet. Gyr. Vat. Livin. *Ibiriam* Lov. *Tiriam* Bonon. Pat. *Tyriam* Vat. tert. m. pr. Leid. pr. Oxon. ſec. Put. Reg. duo Petav. Moret. ſec. Med. ſec. & quart. Ald. Exc. Gevart. De *Provinciis venditis* Lamprid. in Commodo, p. 51. l. 15. in Heliogabalo p. 103. *paternam Bithinis m. domum* Pric. *paternas domos* Vat. quint. Moret. ſec. *paternam domum* Jun. pr. *Bithinios* Leid. ſec. *Bithynios* Vat. ſec. Moret. ſec. *Bithyniis* Thuan. *Bithynas domos* Petav. pr. m. pr. *domo* Exc. Lucenſ. ſec. *domi* ed. Vicet. *domu* Leid. pr. Oxon. ſec. Lov. Petav. ſec. m. pr. Bonon. Tholoſ. Med. tert. duo Ambr. mox, *petenti* Ambr. tert. *potenti* Leid. pr. & viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *patenti* vel *potenti* Leid. ſec. dein *cedula* Pat. unde *ſcedula* conjiciebat Heinſius. Rubenius in Epiſtola ad Heinſium *tegula* conjiciebat, ut alludat auctor ad *laterculum bonorum*, de quo Cedrenus, Ἡ παρ' Ἕλλησιν ὀπτὴ πλίνθος, λατέρκυλον παρὰ Ῥωμαίοις λέγεται. ἣν δὲ πλίνθος δημοσία, ἐφ' ἧς τότε τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν στρατευμάτων ὀνόματα ἀπεγράφετο. nihil tamen mutandum cenſuit. *Regula* enim hic ipſi erat *Catalogus*, κανών.

203. *Pontus eat*] *erat* Put. *erit* Med. tert. inc. Heinſ. *arat* Farn. *eant* legit Heinſius. *Libya nummis* Lov. *Si Lituam* Jun. pr. m. ſec. *Siliciam* Leid. pr. *Ciliciam* ed. Vicet. *Si Libyam* Vat. ſec. *Siciliam* Pric. Farn. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Leid. ſec. Jun. pr. m. pr. Exc. Gevart. *Si Lyciam* vel *Siciliam* Moret. pr. Vat. tert. *domuiſſe velis* inc. Heinſ. m. pr. *pones* duo Vatt. Pal. Med. pr. *pendas* Pat. *ponas* vel *pendas* Farn. *Phrygiam* Thuan. *Phryges* Mazar. *Stygas* Var. LL. ed. Antv. *adde. parum eſt*. Vat. pr. *abde* Rott. *propriae* Exc. Lucenſ. ſec. *durae* Farn. Exc. Pat. rec. ed. Vicet. *mortis* Med. ſec. m. pr. *ſortis* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Vat. Livin. Exc. Laeti. *forti* Bonon. *ſorti* duo Leidd. & ſedecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. Ald. *cuncta jubet* Ambr. tert. *petit* Florent. *parat* Moret. ſec. *certat tum* pro *certantum* Put. *ſuſpendit* vel *ſupponit* Exc. Laeti. *cum pondere*. vid. Vinet. in xı. Idyll. Auſonii. *Pendit* vel *Vergit* Put. *nutat provincia* Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *vertit* ed. Vicet. *ſen~a* [i. e. *ſententia*] Jun. pr. *provincia* vel *ſententia* Reg. duo Oxon. vid. Herald. not. in Minucium p. 7. ed. Leid. Elmenhorſt. & Agapet. admonit. 41.

210. *Non pudet*] ita quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Exc. Laeti. *Nec pudet* Leid. ſec. *Num pudet* Mazar. *Non pudor* Oxon. pr. *venire* Florent. inc. Heinſ. Leid. pr. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. item Var. LL. e marg. Parm. *vaeniſſe* Vat. Livin. *veniiſſe* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *venire* vel *veniſſe* Vat. pr. *ſub haſta?* cum nota interrogatio-

Mmmmm nis,

nis, Mazar. *ſub haſtam* Pat. *Vendentes* Med. quart. *Vendentis* duo Vatt. Exc. Laeti. *pudeat.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Mazar. Rubenius ita diſtinguit,

Vendentis c. pudeat, qui jure &c.

quod jure tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *quid* Mazar. *qui* vel *quo jure* Vat. pr. m. pr. Exc. Laeti. *quid* vel *quo* legebat Heinſius. deeſt autem hic verſus Florent. *potentum* vel *ſepultum* Oxon. ſec. *jura* pro *regna* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *rura* legit Heinſius. *diſtrabat* Put. *poſſidet* inc. Heinſ. *diſtrabit* vel *deſtruit* Vat. pr. *detrabit* vel *deſtruit* Moret. ſec. *urbes*? Mazar. *Pallentem* Jun. & Oxon. pr. *Druſum* pro *Croeſum* Vat. pr. m. pr. *curis* pro *Cyri* Jun. pr. *in Eunucho* Tholoſ. *flueret* Vat. pr. Jun. & Oxon. pr. mox, *proſcripto* Pat. *praeſcriptos* Tholoſ. *praeſcripti* conjiciebat Heinſius. *Mauri* pro *Tauri* inc. Heinſ. *Indomitus* Oiſel. *curſu* Pat. Tholoſ. *Serviles* pro *Servilius* Var. LL. ed. Antv. *Iſauras* Exc. Laeti m. ſec. *Hiſauros* Vat. ſec. *bis Creta* Exc. Pat. rec. *Nec non* Med. pr. & ſec. m. pr. ed. Vicet. *Venit* pro *Ne non* Moret. ſec. *quaeſtor* Jun. pr. *In merces* Exc. Laeti m. pr. *In lapidem* Oxon. pr. *In mercem* Exc. Schott. in quibus adſcriptum, Aetna p. 50. *mercem* vel *lapidem* Petav. ſec. *Sophone* Leid. ſec. m. ſec. Jun. pr. Moret. ſec. Pal. Farn. Florent. Put. Petav. ſec. tres Vatt. totidem Med. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Romanosque* Vat. pr. *Pompejanusque triumphus* Pat. *trophaei* Moret. ſec. m. pr.

223. *Succedent*] ita Leid. ſec. & ſedecim alii Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. & Var. LL. ed. Antv. *Succedunt* Pric. duo Medd. *Succedant* Reg. *ducasve* Exc. Lucenſ. pr. *ducasne* ed. Vicet. *ducasque* inc. Heinſ. Exc. Laeti. m. pr. *ducas nubasve* Tholoſ. Ambr. pr. *Te pholiis* Tholoſ. *Arabes.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Moret. pr. *ditent.* cum στιγμῇ, Pat. *te ditent* Vat. tert. *e vellere* Oxon. pr. *& vellere* Vat. pr. *inops adeo eſt* Jun. pr. *urget* Vat. pr. Oiſel. Med. tert. Reg. Mazar. Ambr. ſec. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *coget* Vat. ſec. Pal. Farn. Med. pr. Moret. pr. duo Petav. Bon. Pat. Ambr. pr. Oxon. ſec. Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *cogit* duodecim alii, & ed. Parm. *coget* vel *urget* Put. *Eutropii formam* Pal. Florent. Med. pr. *Eunuchi fortunam* Ald. *non ſobria* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *de vitiis* Oxon. ſec. *En miſeras* conjecerat primum Heinſius, ſed poſtea improbavit, adſcripto vs. 190. *pronus in aurum Aeſtuat. mentes* Med. quart. *ludit* Exc. Lucenſ. ſec. *venit* ed. Vicet. *venit* vel *ludit* Mazar. Exc. Pat. rec. *quidnam* Exc. Laeti. *quid tam* Rott. *tantum Conſule mirum* Thuan. *mirer*? legit Heinſius. *Prodigium* Vat. quint. Farn. Oxon. pr. *Prodigium eſt* tres Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *quocumque* Farn. *Sic actas* pro *femineas* Vat. Livin. Philetaeros rex tamen & Eunuchus. Lucian. p. 914. *Sic aetas* & emend. *Sic actas* Vat. pr. *novit* pro *meminit* Moret. ſec. mox *foedera terris* Med. tert. *ignominia* Rott. duo Med. inc. Heinſ. *ignominiae* Leid. pr. cum octodecim ſcriptis, Exc. Lucenſ. ſec. item Cod. Rhem. *ignominia* vel *ignominiae* Vat. pr. Med. pr. *nec quid* Pric. *ne* plurimi Codd. Exc. Laeti, ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *inuſum* Petav. ſec. Med. tert. *inauſum* vel *inuſum* Oxon. ſec. *monſtrum* Vat. pr. *monſtri* Farn. dein, *Augerat* Jun. pr. *Aggregat* Bonon. Exc. Laeti, & ed. Vicet. *Aggerat* Leid. pr. & triginta fere alii, Exc. Lucenſ. ſec. & ed. Parm.

238. *averſaque riſit*] ſic Vat. pr. Pric. Florent. Med. tert. Petav. pr. Reg. Oxon. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. duo Ambr. inc. Heinſ. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *adverſaque* tres Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *in Haemo* pro *Enyo* Rott. *Dedecus Eoum:* Lov. *Eoum.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Moret. pr. Put. duo Petav. *pharetra ſurgens* Farn. *pharetris* Ambr. pr. Pat. *exerceret* ed. Vicet. *exercetur* vel *exercebat* Exc. Laeti. *cucurrit* Med. tert. *requirit* Petav. ſec. *recurrit* vel *cucurrit* Exc. Laeti. *Alloquiturve* Pric. Oiſel. Vat. Livin. Ambr. pr. Petav. tert. Med. quart. Put. Pat. *Getis* Vat. tert. m. pr. *viderit hoſtes* Jun. pr. *Cum ſentit* Petav. pr. *ſenſit* Mazar. *Mauris* pro *Muris* Med. tert. *Euris* Florent. *Mures* Vat. pr. *populantibus* Oiſel. Reg. duo Oxon. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *In medio ſpes ſola* Med. quart. Ambr. pr. *In medio ſpes nulla* Sched. Gud. *Cappadocum vates* Jun. pr. *ſtabulisque adducta* Moret. pr. Put. *ſtabulis*, ſine copula, Farn. Thuan. Oxon. pr. Pat. Ambr. pr. inc. Heinſ. *tabulis* Ambr. ſec. *aſſueta* Thuan. *armenta h. captiva* Reg. *Aggaei* Tholoſ. *Algëi* tres Vatt. Rott. *Argeis* Jun. pr. *Argeïa pabula* legebat Heinſius. *Ultra* Vat. ſec. Med. quart. *Extra* vel *Ultra* Lov. Med. tert. *Cinifias* pro *Cimmerias* Pat. *Caurorum* Jun. pr. *paluſtres* Lov. *Flos Syriae ſervit* Exc. Laeti. tres Med. totidem Petav. Lov. Thuan. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. *Flos Syriae ſaevit* Sched. Gud. *Aſſyriis fervet* Put. Petav. pr. Mazar. Tholoſ. *Aſſyriis fervent* Reg. Pat. m. ſec. *Aſſyriis ſervit* Vatt. duo item Vat. Livin. *Aſſyriis ſervit* vel *Flos Aſiae ſervit* Vat. pr. Oiſel. Florent. *Flos Syriae ſervit* vel *Aſſyriis fervent* Oxon. ſec. *ſervit* Bon. duo Ambr. Moret. ſec. *ſevit* duo Ambr. *non ſufficit* Med. quart. Tholoſ. mox *incedit* pro *in caedem* Jun. pr. *in caedem vertit* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *vertunt* Reg. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *vertunt* vel *vertit* Vat. pr.

253. *Aut quid in hoc vultu poterit*] ſic Vat. quint. Pric. Florent. Tholoſ. *potuit vultu* Put. *cultu* Med. ſec. *poterit* duo Ambr. *potuit* plurimi Codd. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. *ſuperare* Exc. Gevart. *pudoris* tres Vatt. Bonon. Pat. Ambr. pr. Moret. ſec. Petav. tert. Lov. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ruboris* vel *pudoris* Petav. pr.

Put.

Put. *Aut quid in hoc vili p. vultu flagare pudoris* Jun. pr. *peditum* Ambr. pr. Vat. Livin. *tum cum* Put. Reg. duo Petav. inc. Heinſ. *tunc cum* Pric. Med. tert. Bonon. Pat. Tholoſ. Oxon. ſec. duo Ambr. Exc. Laeti. Ald. cc Jun. pr. *tunc cum* vel *peditum* Vat. pr. *truncum* conjiciebat Heinſius, quia truncatus, qua de cauſſa eum ſupra & *ſtipitem* vocavit Claudianus vs. 126. *unum vexilla ſequuntur* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *Helleſpontiacis*] Hic verſus deeſt in Tholoſ. *placet ille ſibi* Med. quart. *laxanſque* Rott. *lapſaſque* Petav. tert. *Extendiſſe* Lov. Oxon. pr. *Contendiſſe* Vat. quint. Oiſel. Reg. & Vat. pr. m. pr. *fractumque* Ambr. pr. *victumque* conjiciebat Heinſ. *anhelas* Jun. pr. *hanelat* Var. LL. ed. Antv. *diſperſus* inc. Heinſ. *tunicas* Exc. Gevart. *timeas* Jun. pr. *ſolibus* vel *ſordibus* Med. ſec. *ſordibus oras Squallidior* legebat Heinſius. *ſena* pro *ſonat* Farn. *plorabile quiddam*. Heinſius adſcripſerat Lucian. pag. 536. *Ultra* Exc. Laeti. *Ultro* Med. tert. *Ultra* vel *Citra* Pric. *fractis* Exc. Lucenſ. ſec. *fractas* Jun. pr. *factis* Med. tert. *fictis* vet. Gyr. ed. Vicet. mox *ſuum dolorem* pro *ſuam ſororem* Jun. pr. dein, *commoda publica* Ambr. pr.

266. *mergique fretis ſpumantibus*] *jungique* Ambr. pr. *ſpirantibus* Pat. *ineptus* Vat. pr. *Detergit* Vat. quint. Pal. Farn. *Deterget* Leid. pr. cum ſeptendecim aliis, & Exc. Lucenſ. ſec. *Detergeret* Vat. pr. *horrida ſocrus* Vat. quint. *Longaevam* Vat. quint. *laxa* Lov. Var. LL. ed. Antv. *recedit* Thuan. duo Petav. mox, *turpiſſime* tres Vatt. Rott. *turpiſſima* Pal. Farn. Med. pr. Moret. pr. *turpiſſime* vel *turpiſſima* Florent. Heinſius notaverat, huc referenda ea, quae ad vs. 10. ſcripſerat. *aut ſaevis* Mazar. *& ſaevis* Jun. pr. duo Petav. *Seiis* & emend. *Medis* Vat. tert. *ſaevis campis* Vat. pr. Pal. Farn. Rott. Tholoſ. Vat. Livin. Exc. Laeti. *ſaevi campi* Florent. Jun. pr. duo Oxon. Put. Reg. Thuan. Med. tert. tres Petav. tres Ambr. Bonon. Pat. Lov. inc. Heinſ. Ald. Sched. Gud. *proelia* pro *Pallada* Vat. tert. Reg. Thuan. Petav. tert. duo Oxon. *anterius* Ambr. tert. *alterius* vel *alternis* Reg. *Et telas* Leid. pr. & viginti quatuor alii, Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ſequi* pro *pati* Pal. Med. pr. *neſti* Leid. pr. *noſce* Ambr. tert. *noſſe* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *neſſe* vel *Serum* Vat. quint. *neſſe* legebat Heinſius. *victam* pro *niveam* Med. tert. Put. m. pr. *tinctam* Pric. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *junctam* Med. pr. Ambr. pr. *vinctam* Leid. pr. cum tredecim aliis, Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *vinctam* vel *tinctam* Oxon. ſec. *niveam* vel *vinctam* Vat. pr. *evolvere* Vat. ſec. *infinge lanam* Jun. pr. *lanam* vel *laenam* Oxon. pr. Reg. cum Gloſſa. Virgil.

Tyrioque ardentem murice laenam.

277. *Vel ſi ſacra placent*] *At ſi ſacra* Med. quart. *ſacra* vel *tela* Vat. pr. *adeas* pro *habeas* conjicit Heinſius, ut mox vs. 328.

—— *Trojanam ſola Minervam*
Virginitas Veſtalis adit.

pro Matre Vat. pr. *Cybellen* Vat. ſec. m. pr. *Cybelen* Ald. Exc. Laeti. *Cybelem* tres Vatt. Pal. Oiſel. *Celenaeos* Exc. Laeti. *Cileneos* Oxon. pr. *Cibeleos* Jun. pr. *Cibelaeos* vel *Celaeneos* Petav. tert. *Cymbala.* vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 98. *diſce* Vat. pr. *pectus* ſine copula, Vat. quint. Pric. Exc. Laeti. *allidere* vet. Gyr. nam & *pectus pinu illidebant* Iſidis ſacerdotes. Lamprid. in Commodo. vid. Caſaub. p. 96. & Salmaſ. de Dendrophoris in Indice. *abſcindere* Petav. pr. *occidere* Pat. *abſcidere* Oiſel. Med. tert. Put. Thuan. Bonon. Ambr. pr. Petav. tert. ed. Vicet. *relinque viro* Rott. mox *Conariſve* Vat. ſec. *odio* Thuan. O *demens* Jun. pr. Tholoſ. Petav. pr. Vat. quint. *a demens* Vat. pr. Exc. Laeti. *ha demens* Leid. pr. Vat. ſec. Pal. Rott. Florent. duo Oxon. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. totidem Moret. inc. Heinſ. *ſi conſpicis* Reg. *arcem* pro *artem* Tholoſ. *Conciliare*. Heinſius adſcripſerat locum Ovid. [I. Amor. Eleg. XIII. 42.]

Num me nupſiſti conciliante ſeni?

vid. Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 486. *Flagitat* Vat. pr. m. ſec. Pric. Exc. Laeti. *Flagitet* Leid. pr. Jun. pr. duo Oxon. Moret. pr. & ſec. m. ſec. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Put. quatuor Med. Exc. Lucenſ. ſec. *numquid* Med. tert. *ne* vel *non* Exc. Laeti. mox *foedum* Ambr. tert. *foedum eſt* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc Laeti. *exhauſta* duo Med. *voluntas* Med. tert. *Eliderat* Tholoſ. dein, *memor* pro *labor* Vat. quint. Med. ſec. m. pr. *anni* pro *aevi* Thuan. Oxon. pr.

289. *Oedipodes matrem*] *Oedopodas* Farn. *Cantatur* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Exc. Laeti. *Cantantur* Oiſel. Bonon. Tholoſ. Leid. ſec. Oxon. ſec. duo Ambr. tres Petav. Exc. Lucenſ. ſec. *Thebas* Mazar. inc. Heinſ. *fratres* pro *Thebas* Pat. *labes* duo Leidd. cum viginti quatuor aliis, Exc. Laeti, Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Trojae* vel *Thebas* Petav. tert. *Thebas* vel *labes* Vat. pr. Med. ſec. Put. *Thebas* vel *taedas* Florent. *Thebes* conjicit Heinſius. *ac funera* Vat. tert. Exc. Laeti. *& funera* Rott. Mazar. Oxon. pr. *Erictaei* duo Vatt. Pal. *Eritrei* Moret. pr. *Erithei* Moret. ſec. *Ariſtei* Pric. *Arictei* Jun. pr. *Eriſtei* Oxon. ſec. *coena* pro *ſcena* Rott. Oiſel. Leid. ſec. Med. tert. Put. duo Petav. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *cena* Moret. ſec. Hi duo vero verſus in Thuan. deſiderantur. mox *mutata canes* Oiſel. Oxon. pr. *mutata* vel *mirata* vel *imitata* Vat. pr. *hanc* Florent. *hunc* Vat. Livin. *hanc* vel *hunc* Ald. *ſignat* pro *figit* Vat. quint. *fingit*

Lov. Bonon. Pat. Put. Thuan. Leid. ſec. m. pr. Med. ſec. m. pr. duo Oxon. & Petav. Exc. Gevart. *finxit* Pric. *figit* vel *figunt* Vat. tert. *Flebat* pro *Elevat* Vat. pr. m. pr. *Revehit* Med. quart. *Evehit* Exc. Gevart. *plumis* Mazar. *pluma* duo Leidd. & Oxon. Jun. pr. Put. Reg. ambo Moret. Lov. tres Petav. Ald. ed. Plantin. item Var. LL. ed. Antv. *hanc* Vat. tert. Florent. *hunc* tres Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *hanc fabula* quatuor Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *vertit* pro *veſtit* Mazar.

296. *Hunc ſolvit fluvio*] ſic quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. cum gloſſa. i. e. *Marſyam* Tholoſ. tres Ambr. Exc. Laeti. *numquam* quatuor Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *nusquam* Reg. Oxon. pr. *in urbe* Farn. m. pr. *ductorque* Pal. Med. pr. Tholoſ. *ductorve* Exc. Laeti. *quodcumque* Exc. Lucenſ. ſec. *quicumque* ed. Vicet. *Eunuchi* tres Vatt. Farn. *Eunuchis* Vat. ſec. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ſocii uſus* pro *ſocci riſus* Jun. pr. *ſuperant* Leid. pr. Ambr. ſec. Med. tert. Pat. inc. Heinſ. *luxusque cothurni* Pat. *Quam pulchre* Vat. pr. duo Leidd. & Oxon. *pulcher* duo Vatt. Farn. Pric. Petav. pr. Moret. ſec. Ambr. tert. Tholoſ. duo Med. *ornatus* pro *conſpectus* Med. quart. *tonderet* pro *tenderet* Jun. pr. *arcus* Tholoſ. Ambr. ſec. *onerante* Florent. m. pr. Pat. Exc. Lucenſ. pr. *ornante* Ambr. ſec. Med. tert. *ornare* duo Leidd. & octodecim alii, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ornare* vel *onerare* Put. Ambr. pr. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *onerare* vel *onerante* Vat. pr. *cinctusque* Petav. tert. m. pr. *cinctuque* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *cinctumque* Jun. pr. *cinctuque* vel *cinctusque* Reg. *gravatur* Vat. tert. *gravatus* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *gravatur* vel *gravatus* Oxon. pr. *Inductoque* Vat. ſec. & tert. m. pr. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Indutoque* duo Med. Petav. pr. Tholoſ. Ambr. ſec. Moret. ſec. Vat. Livin. inc. Heinſ. *iret obſcenior* Rott.

303. *ſimulator*] *ſimilator* Tholoſ. *imitator* Jun. pr. *adridens* Vat. quint. *ab ridens* Rott. *irridens* legit Heinſius. *abridens* Med. ſec *flumine* pro *ſtamine* Exc. Laeti m. pr. *rectum* pro *Serum* Med. tert. *nudaſque genas* Farn. m. pr. *at terga* Rott. *relinquit* Oiſel. Leid. pr. *in actu* pr. *amictu* Jun. pr. *Candida* vel *Callida* Moret. pr. Rubenius cum Valeſio ad Lib. XXII. Ammian. ſic diſtinguit,

Candida p. i. c. faſces
Forſitan & dominus.

mox ad illa, *libertatemque daturus*, notat ſeqq. multa de hoc ritu P. Faber Lib. II. Semeſtrium. Egregius etiam hac de re eſt Ammiani locus Lib. XXII. ſed inſigniter corruptus; *dein, Mamertino ludos edente Circenſes, manumittendis ex more inductis per admiſſionum proximum, ipſe legi agi dixerat, ut ſolebat, ſtatimque admonitus, Juriſdictionem eo die ad alterum pertinere, ut errato obnoxium decembris auroram & ipſe mutavit.* unde legendum divinabat, *ut errato obnoxium decem libris auri ſemet ipſe multavit.* *dominus* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *dominis* Med. quart. vet. Gyr. *dñs* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Lov. Tholoſ. Put. Mazar. duo Petav. tres Ambr. *dñis* duo Vatt. Pric. Med. ſec. Thuan. Petav. tert. Jun. pr. marg. Parm. *dns* vel *dñis* Oxon. pr. *Quod* vel *Quam* Exc. Laeti. *nondum* duo Vatt. Farn. Pric. Exc. Laeti. *necdum* Leid. pr. & quindecim alii, Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. mox, *laudes proprias* Vat. ſec. *Aegyptia*] forte ad Joſephi ſomnium alluſit. *velox Bellona* Ambr. pr. *Malampus* Jun. pr. *Rectat* Jun. pr. *Reptat* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Moret. ſec. Exc. Gevart. *Raptet* Med. quart. *Raptat* Pric. Med. ſec. m. ſec. Bonon. Pat. Ambr. pr. Leid. ſec. Oxon. ſec. Lov. duo Petav. *Reptat* vel *Raptus* Reg. *Reptet* vel *Raptus* Oxon. pr. Exc. Laeti. *eterna* Ambr. pr. *oblivia* vel *oracula* Vat. quint.

317. *Obſtrepuere*] *Obſtupuere* Put. Thuan. Reg. m. pr. Pat. Moret. ſec. Oxon. pr. ed. Vicet. *Obſtrepuere* vel *Obſtupuere* Vat. pr. de ſtrepitu hoc avium vid. Paſſerat. ad Propert. Lib. I. p. 221. *avium* Exc. Laeti. *animi* Pric. *animo* Med. tert. *Arnus* Exc. Pat. rec. *Nomen* vel *Omen* Exc. Laeti. *ut inſanum* Med. tert. *inſano geminum* Exc. Cod. Rhem. *orbe* Vat. pr. Oiſel. Florent. *orbe* vel *ore* Vat. tert. Reg. Oxon. pr. *fatis* Med. tert. *triſtis* pro *faſtis* Farn. *faſtis accedere faſtis* Leid. ſec. *Janus accedere faſtis* Vat. Livin. Ald. *tantis acc. faſtis* Reg. *tantis* pro *Janus* Pric. Med. tert. Bonon. Tholoſ. Oxon. ſec. *Janus* vel *tantis* Leid. pr. Oxon. pr. *Illiricos* Jun. pr. *femina faſtus* Ambr. ſec. *Eſſet turpe minus* Moret. pr. Exc. Gevart. *levibusque* Tholoſ. mox, *probatur* duo Moret. *regna ferat* Thuan. *gerat* Ambr. ſec. *Veſta* Med. pr. inc. Heinſ. Mazar. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Terra* duo Leid. & viginti alii, item Exc. Gevart. *Terra* vel *Veſta* Vat. pr. Oiſel. Lov. *Tellus* pro *Juno* Lov. m. pr. *Eunuchis q. t. Deis* Vat. quint. *intrat haec* Farn. *intret* Petav. tert. *intratque haec* Exc. Gevart. *haec inter* Oxon. ſec. *Trajanam ſola Minervam.* Ex Lucano Lib. I. ut recte notat Gloſſa Petav. pr.

Veſtalemque chorum duxit vittata ſacerdos,
Trajanam ſoli cui fas vidiſſe Minervam.

dein *habet* pro *adit* Ald.

330. *meriti vittas*] *meritis vittas* Mazar. *ad fetum mulier* Heinſius primum legerat, ſed mox improbavit adſcripto loco Lib. II. in Eutrop. vs. 51. *arcu* vel *arcum* Ambr. ſec *Occidit* Farn. *Condidit* Oiſel. *Concidit* vel *Condidit* Ambr. ſec. *pavere* Ambr. tert. *bipennim* Florent. *claram Carthaginis arcem* Vat. quint. *condidit urbes* Vat. pr. & tert. *condidit* vel *contudit* Med. ſec. *arces* duo Vatt.

Pal.

Pal. Farn. Pric. Rott. Exc. Laeti. *urbes* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Mazar. Vat. Livin. Leid. pr. Jun. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *arces* vel *urbes* Put. Reg. Leid. pr. m. ſec. *Has fecere* inc. Heinſ. *Hunc* Oiſel. *Hoc* Vat. pr. Tholoſ. *neu vocis* Exc. Laeti, Ald. Ed. Vicet. *nec* Oiſel. Vat. Livin. *lucis* pro *vocis* Jun. pr. *lenesve* Vat. quint. Pal. Put. *laevesve* duo Med. Leid. pr. Lov. Jun. pr. duo Oxon. ambo Moret. Ambr. pr. Bonon. Pat. Thuan. Mazar. tres Petav. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *levesque* Exc. Laeti m. pr. *laevesne* Leid. ſec. *levesque* vel *lenesque* Med. pr. *procedere* pro *ſe prodere* Vat. tert. *poſſunt* Med. ſec. *Has ſibi* legebat Heinſius. *contraxit* Thuan. *connexit* Med. quart. *Parthica* Exc. Lucenſ. pr. *Parthia* Vat. tert. Reg. Mazar. Jun. pr. Oxon. pr. *percita* ed. Vicet. *pertica* Leid. pr. *orbam* pro *umbram* Med. tert. *coegit* vel *peregit* Petav. tert. *Arte* vel *Ante* Reg. Oxon. pr. *retardandam* Lov. m. pr. *ſervare* Exc. Laeti m. pr. *ſervire* vel *ſervare* Oxon. ſec.

346. *falſo ſimilis*] *falſae* legit Heinſius, Ovid. *Vita ferae ſimilis. Ficta joco.* cum τελεία σιγμῇ, Moret. pr. *facta* Oxon. ſec. *veluti nigrantibus* Vat. pr. Florent. Reg. Mazar. Exc. Lucenſ. pr. *ſicut* duo Leidd. & viginti quatuor alii, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. & ed. Vicet. *ſicut* vel *veluti* Exc. Laeti. *corvo luſtrante* Vat. quint. *luctante* Med. quart. *Utque aliquis* Exc. Laeti m. pr. ed. Parm. *morum gravior* Thuan. *miracula* pro *mendacia* inc. Heinſ. qui ejusmodi notam *f.* adpoſuerat. *miniis* Pric. *profert jam* Lov. *milvus* pro *vultur* Med. tert. *petens* Petav. tert. *fluvii retro* Pric. Petav. pr. *vada* tres Vat. Pal. Farn. Florent. duo Med. Put. Thuan. Petav. pr. *vada* tres Vatt. Pal. Farn. Florent. duo Medic. Put. Thuan. Petav. ſec. Exc. Laeti m. pr. *juga* vet. Gyr. Vat. Livin. Lov. Oxon. ſec. duo Med. totidem Petav. & Ambr. Bonon. Tholoſ. Exc. Laeti, Lucenſ. ſec. Gevart. Sched. Gud. *juga* vel *vada* Vat. pr. Petav. pr. Inc. Heinſ. *Germani* Exc. Lucenſ. ſec. cum ſigno +, quo indicatur lectionem veterem eraſam aut interpolatam eſſe. *Quarmenii* Pric. *Sarmenii* Var. LL. ed. Antv. *Carmenii* Petav. ſec. Med. tert. *Arminii* Rott. *Armeniis* Vat. pr. *Armenii* tres Vatt. Pal. Oiſel. Exc. Laeti. *traxere diem* Farn. Jun. pr. Thuan. Mazar. Med. quart. inc. Heinſ. *adductum* Reg. *aductum* Leid. pr. *avectum* Vat. quint. *advectum* Leid. ſec. & viginti quatuor alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *adventum* Pric. *aſſuetum* Vat. pr. & tert. Oiſel. Florent. Mazar. Med. tert. *advectum* vel *aſſuetum* inc. Heinſ. Exc. Laeti. *adjunctum* vel *aſſuetum* Moret. pr. *ſilvis* vel *fluviis* Vat. pr."

356. *Jam cochleis*] *Jamque Deis* inc. Heinſ. qui & *vinctos* pro *junctos* exhibet. *Indaicis* Vat. quint. *Indiacis* Pat. in Vat. pr. ante *Judaicis* litera videtur eraſa, ſpatio aliquo relicto: primum quoque i videtur a fuiſſe. Grotius *Ludiacis* pro *Lydiacis.* ſic *Syriacis* pro *Syriis* Spartian. in *Se-*
„ *vero* p. 66 l. 7, 23. p. 74. bis. & *Pannoniaci*
„ *augures* p. 68. l. 13. *Judaicus triumphus* Spar-
„ tian. in Severo p. 70. de variis velis vid. Sal-
„ maſ. ad Hiſt. Aug. p. 111. & ſeqq. Gyraldus
„ *Niliacis* conjiciebat." Rubenius in eadem ad Heinſium Epiſtola conjiciebat *Attalicis*, & per *Attalica vela* intelligebat Aulaea, quae ignotorum ſignis animalium variegari ſolebant, unde *belluata* a Plauto vocantur. quia & Claudiani aetate portabant tunicas & pallia Attalicâ arte picta, in quibus Gryphes, dracones & alia monſtra Indica figurata erant, quod probatum ibat locis, Aſterii in Homilia de divite & Lazaro. Ammian. Lib. XIV. Philoſtrati Lib. II. Icon. Apulej. Lib. XI. Metam. *ſalibus miſtis* Vat. quint. *ſalibus* vel *ſabiis* Put. *in pectora* Thuan. *grandia* Med. tert. *gaudia* Oiſel. Jun. pr. Florent. m. pr. Mazar. Pat. Exc. Cod. Rhem. *gaudia* vel *grandia* Vat. pr. Exc. Laeti. *Diligat* inc. Heinſ. *Dirigit* Vat. quint. Rott. Tholoſ. Leid. ſec. m. pr. Moret. ſec. Ambr. tert. duo Petav. Oxon. pr. Exc. Gevart. *Diligit* vel *Dirigit* Vat. pr. *deguſtans* Moret. pr. *laetus* Put. m. pr. Jun. pr. *lentus* Pat. atque ita conjecerat Heinſius. *laenis* vel *laetus* Reg. *Laetus* vel *levis* Oxon. pr. *en ſeſe* Oiſel. *praeſentibus offert* Petav. ſec. *Quidlibet* Rott. Lov. Moret. ſec. Petav. pr. Thuan. Mazar. Med. quart. *Quodlibet* Vat. tert. Pal. Pric. Oiſel. Vat. pr. m. pr. Exc. Laeti. *Quilibet* vel *Quodlibet* Med. pr. *Quaelibet* vel *Quamlibet* Var. LL. e marg. Parm. *ingenio* vel *ingenuo* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *ſubicit* Vat. pr. & tert. Florent. Oiſel. Jun. pr. Vat Livin. Leid. pr. Oxon. pr. *traditque* Exc. Laeti. *truditque nefandum* ed. Vicet. *traditque* vel *truditque* Florent. *nocendum* Lov. m. pr. Leid. ſec. m. pr. Tholoſ. Mazar. Med. tert. duo Petav. Exc. Gevart. *nocendum* vel *nefandum* Exc. Pat. rec. *nocendum* vel *fruendum* Reg. Petav. pr.

367. *dabit illa manus*] *dabit ille manus* Gronovius in Exc. Schotti, qui adſcripſerat locum Ovid. III. de Art. 657.

Sed ſemel eſt cuſtos longum redimendus in annum,
Saepe dabit, dederit quas ſemel, ille manus.

conciliis meruit Ambr. pr. *meritumque laborum* conjicit Heinſius. *Accepit trabeas* Med. quart. *auguſtae* vel *argutae* Lov. *vulgarat* Jun. pr. *Eois* Med. tert. *certior* Moret. ſec. *conſcius* pro *certius* Reg. Oxon. ſec. m. pr. *Entropiine* Petav. ſec. *dignabimur* Vat. Livin. *dampnabimur* Jun. pr. *dignabitur* Leid. pr. m. pr. Var. LL. e marg. Parm. Ald. & Exc. Laeti. *dignabitur* vel *dignabimur* Oxon. ſec. *Hoc quoque Romani* Oxon. pr. *Romanis* Vat. quint. *laboris* Ambr. pr. Med. tert. *doloris* Put. *doloris* vel *laboris* Lov. *petit* pro *rapit* Med. ſec. m. pr. *celerem* Med. tert. *coeli*, *celerem*, vel *celeri* Vat. pr.

pr. Ovid. II. Met. [vs. 506.]

—— celeri raptos per inania vento
Impoſuit coelo.

curſu Petav. ſec. *curſus* Farn. *translata* Thuan. duo Ambr. inc. Heinſ. *translaxa* Jun. pr. *transgreſſa* Vat. tert. duo Med. Reg. Oxon. pr. *victoris* pro *rectoris* Med. ſec. *Cum forte* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Ut* Med. tert. *tunc* Farn. Mazar. Petav. ſec. *fronte* Ambr. pr. *forte* vel *fronte* Florent. *Stilicone* Vat. ſec. Exc. Laeti. *legemque* Petav. pr. *Caycis* Med. ſec. *Caicis* Vat. quint. Farn. Rott. Put. Reg. Mazar. Petav. ſec. Moret. pr. inc. Heinſ. *Caucis* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *Caychis* Florent. *Cabicis* Vat. tert. *Chaicis* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. Petav. ſec. *Chaycis* Exc. Laeti. *Chaucis* Vat. pr. Oiſel. *Cabucis* Med. tert. *Caichis* Jun. pr. *Caceis* Leid. pr. *Caycis* vel *Coaccis* Lov. tum, *ſignavit* Moret. pr. *Suavis* Oiſel.

381. *His tribuit Reges*] ſic Florent. duo Med. Put. Reg. m. pr. Petav. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Ambr. ſec. Moret. ſec. duo Leidd. m. pr. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Nota nummi Hadriani REX PARTHIS DATUS. *leges* Jun. pr. Farn. Med. ſec. duo Vatt. duo Leidd. m. ſec. *ſedes* Med. quart. *ſancit* Vat. pr. Oiſel. *ſanxit* Pric. Reg. Pat. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. pr. Lov. Moret. ſec. *ſanxit* vel *ſancit* Moret. pr. *Inducto* Lov. m. ſec. *Indictoque* Moret. pr. *transmittit in uſus* Med. ſec. *Militte in noſtris* Leid. pr. *Sicambria* Pric. Exc. Laeti m. pr. *Sigambria* Vat. pr. *pietas Romam* Moret. ſec. *Movetur* pro *Moverunt* Med. quart. *totoque exſultat* Petav. tert. *inſultat* Med. tert. *exſultat* Reg. mox *armata* pro *armenta* Vat. ſec. Var. LL. ed. Antv. *defendente* Vat. quint. Farn. *defenſante* Exc. Lucenſ. pr. *deſcendente* Exc. Laeti & ed. Vicet. *deceſſante* & emend. *defendente* Lov. *defendente* vel *defenſante* Var. LL. e marg. Parm. *armatae* pro *erectae* Vat. ſec. m. pr. dein, *Maſſyla* vel *Gaetula* Pat. *Malea* vel *Maſſyla* Moret. ſec.

390. *Dimovit nebulam*] *nebulas* Exc. Laeti *Juvenisque* Ambr. pr. Sched. Gud. *Tum ſic* Leid. pr. Vat. Livin. Med. quart. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *Tunc* duo Vatt. Pric. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *poſſum* Vat. quint. Farn. Rott. Med. tert. Reg. Petav. pr. Leid. pr. item Oxon. Exc. Laeti, Ald. & ed. Vicet. *poſſem* Vat. pr. Oiſel. Florent. Jun pr. *Nos longinqua* vet. Gyr. *Num* conjiciebat Heinſius. *domino* Exc. Laeti m. pr. *jam Saxone* Med. quart. *quo* Pal. *q* Jun. pr. *quod* vel *quo* Med. ſec. *quod* vel *jam* Leid. ſec. *Santone* Ambr. tert. *Rhenus* pro *Tethys* Farn. *&* Ambr. tert. *ſtrato* Ambr. pr. Sched. Gud. *Picto* Exc. Lucenſ. pr. *Brito* ed. Vicet. mox *fracto* pro *Franco* Jun. pr. Leid. ſec. Oxon. ſec. duo Petav. Pat. tres Ambr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Franco* vel *fracto* Vat. pr. Lov. *triſtive* Jun. pr. dein, *veſtrum video* Vat. Livin. *rerum* pro *Rhenum* Tholoſ. *Retum* inde conjiciebat Heinſius.

397. *felicibus actis*] *actis* vel *armis* Oxon. ſec. *carmine* pro *cardine* Jun. pr. *ſumunt* pro *ſurgunt* Lov. m. pr. *Carmina* Pric. Oiſel. Mazar. *nec toto* Med. tert. *regum* pro *regnum* Jun. pr. *taceam* Pat. *magna taceo cum laude* Petav. ſec. *cum magna laude* inc. Heinſ. *magna cum fraude* conjicit Heinſius. *clade* Pal. Med. pr. *repertam* Oxon. pr. forte bene, pro *detectam*. Lib. II. in Eutrop. vs. 88. *muros* pro *Mauros* Mazar. *Quam ſuſpecta* duo Vatt. Pric. Med. quart. Reg. Tholoſ. duo Petav. Jun. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. Exc. Pat. rec. *Quae ſuſpecta* Vat. ſec. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Lov. tres Med. inc. Heinſ. *Quae ſuſcepta* Exc. Laeti. *ſuſtenta* Pat. m. pr. *ſuſpecta* vet. Gyr. duo Leidd. tres Ambr. Exc. Gevart. *ſuſcepta* vel *ſuſpecta* Vat. pr. Florent. Thuan. *urbis* Pric. Rott. Thuan. duo Petav. Tholoſ. Jun. pr. duo Oxon. *Eois* pro *Arctois* Vat. quint. *perſaret* Med. quart. *penſaſſent* Jun. pr. atque ita legebat Heinſius. pro *Invectae* Heinſius legiſſe videtur *Subvectae*, nam adſcripſerat locum Tacit. Lib. XV. Ann. *Naves, quae frumentum Tiberi ſubvectae eſſent.* ita enim conſtanter libri ſcripti, non *ſubvectaſſent*. conjiciebat tamen, *ſubvecturae eſſent*. vid. Salmaſ. ad Hiſt. Aug. pag. 119. *Rhodani* tres Vatt. Pal. Rott. Reg. Exc. Cod. Rhem. & Lucenſ. pr. *Rhodan* Oxon. ſec. m. ſec. *Rhodanum* Pric. *Rhodanos* Jun. pr. *Rhodano* Vat. pr. Farn. Med. quart. Florent. m. pr. Put. Mazar. Petav. pr. Ambr. & Moret. pr. Lov. Vat. Livin. Exc. Laeti & ed. Vicet. *Ciniferisque* Jun. pr. *ferox* Rott. Thuan. *ſuccedit* Put. *Tectonicis* Vat. tert. *Teutonicusque* Moret. pr. *Pyrinaeique* Vat. pr. *Phireteique* Var. LL. ed. Antv. *Pyrenaeique* vel *Phylereique* Exc. Laeti. mox *rebelles* Vat. pr. Put. m. ſec. *rebellis* vel *libellis* Moret. pr.

410. *ſolvit meritas*] ſic duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *ſit* pro *ſcit* Vat. pr. m. pr. *Tabrica* Tholoſ. Leid. ſec. Exc. Cod. Rhem. *Tabrica* vel *Tabraca* Lov. *Ut pereant* Med. tert. *Pro ut pereant* Lov. *Et pereat* conjicit Heinſius. in Thuan. vero deeſt hic verſus. *conſluxerit* Vat. pr. m. pr. item quint. Rott. Jun. pr. *efflixerit* Ambr. pr. *repens* Vat. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *clades ab eisdem partibus* Med. quart. *Isdem clades* Vat. pr. *idem* Petav. tert. *de partibus* Florent. Tholoſ. *toleraſſe* Vat. pr. m. ſec. Ambr. pr. Lov. *tolerare* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *fatetur* Jun. pr. *ad noſtros corrupit* Rott. *corrumpit* Vat. quint. *Perfecti* Moret. pr. *adhaec* Put. *veſtisque* Thuan. mox *ſolatia* pro *ſilentia* Med. quart. *progreſſa cubili* Oxon. pr. *transgreſſa* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *progreſſa* tres Vatt. Farn. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. duo Leidd. Exc. Laeti.

Nec

Nec vita Lov. Oxon. ſec. m. ſec. Med. quart. *vitas* Petav. ſec. *ſpondente* Exc. Lucenſ. ſec. *ſpondere* Exc. Laeti, ed. Vicet. *ſpondere* vel *ſpondente* Exc. Pat. rec. *tutum* Vat. pr. Pric. Vat. Livin. *rarum* Exc. Pat. rec. *tantum* Vat. ſec. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *tm̄* duo Vatt. *tutum* vel *tantum* Florent. *a ſorte recedant* Var. LL. e marg. Parm. *a fronte* Exc. Laeti. *fronte* vel *ſorte* Exc. Pat. rec. *tractari*] ſic *tractare provincias* pro *adminiſtrare* Capitol. p. 29. l. 15. *publica neſcit Pectore* Vat. quint. *puppim* Tholoſ. *puppem* Leid. pr. cum triginta aliis. *puppem* vel *claſſem* Oxon. ſec. *magiſtro* Vat. pr. *eunucho pendere tyranno* Jun. pr.

427. *Auroram ſane*] *Auroram ſaltem* Pat. *Aurora certe eſt* Moret. pr. Exc. Laeti, ed. Vicet. *Aurora ſane* duo Petav. Ald. *Aurora eſt* Vat. ſec. Pal. Farn. Med. pr. *Auroram* Vat. pr. Florent. tres Med. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Put. Bonon. Tholoſ. tres Ambr. Lov. vet. Gyr. Moret. ſec. Vat. Livin. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Cod. Rhem. & Lucenſ. ſec. cum adpoſito ✠ ſigno, ed. Parm. *ſane* duo Leidd. & triginta Codd. Exc. Lucenſ. ſec. Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv. ed. Parm. item Exc. Gevart. *ſane* vel *ſaltem* Vat. pr. Put. *Gaudeat* Jun. pr. *Poſſideat* Med. pr. *quid* vel *qui* Petav. pr. *bella geram* Med. quart. Thuan. *pericula* Vat. quint. Pric. Put. Reg. Mazar. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. m. ſec. Exc. Cod. Rhemenſ. *piacula* vel *pericula* Vat. pr. Petav. pr. Oxon. ſec. *Latio longe* Moret. pr. *ne tranſeat* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *nec tranſeat* Leid. pr. duo Med. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *Alpis* Petav. ſec. *quibus exiit* conjicit Heinſius. *borreat* Oxon. ſec. *oris* Med. ſec. *arvis* vel *oris* Petav. tert. *Alis* pro *Halys* Vat. ſec. Pal. Var. LL. ed. Antv. *famae ſcribat* Med. pr. Thuan. Leid. pr. Oxon. ſec. Lov. Moret. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. tres Petav. *ſcribat famae* Vat. pr. & tert. *formae* Leid. pr. m. pr. *Per te perque tuos*] hic verſus deerat in Mazar. & Exc. Cod. Rhem. *Roma* vel *fama* Oxon. pr. *Neſciat* vel *Neſciet* Reg. Oxon. pr. *numquid* Lov. m. pr. *numquam* vel *numquid* Reg. *paſcentibus* Jun. pr. *Quid dare* Exc. Lucenſ. ſec. *Dentatos annis* Vat. tert. m. pr. *de tantis* Mazar. Exc. Cod. Rhem. *Dentatis* vel *de tantis* Florent. Med. pr. *animos* pro *annos* Petav. tert. Var. LL. ed. Antv. *repetat* Florent. tres Med. Put. m. pr. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Ambr. ſec. Moret. pr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. Ald. & Exc. Gevart. *repetit* quatuordecim alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *repetat* & emendatum *repetit* Oxon. ſec. *repetet* Vat. ſec. Med. pr. *repetet* vel *repetat* Vat. pr. *conſul* vel *campo* Moret. pr.

439. *ſervatoreſque*] *bellatoreſque* Lov. ex conjectura. *Griſogonis* tres Vatt. Pal. Rott. tres Med. inc. Heinſ. Mazar. Pat. Moret. pr. & qui *Chryſigonis* exhibet. *natos hic* Moret. ſec. Ald. *quid natos* Moret. pr. *natis poenas* Pal. Med. pr. Thuan. Petav. ſec. *natis has d. poenas* Med. quart. *natis* Farn. Rott. Oiſel. Vat. tert. m. pr. Ambr. pr. *natos* tredecim ſcripti, Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. *natos* vel *natis* Reg. Petav. pr. Oxon. pr. *natos* vel *natis has d. poenas* Florent. *hic dedere* Farn. *haec* Put. *an* Ambr. tert. *hic* vel *hoc* Oxon. pr. *hic* vel *haec* vel *hoc* Reg. *proponere* inc. Heinſ. *patri* Exc. Lucenſ. pr. *fratri* ed. Vicet. *Non mihi* Vat. quint. *Num* Reg. *jam* pro *mihi* Put. m. ſec. ceterum hi duo verſus non comparent in Med. ſec. alter vero deſideratur in Lov. & Exc. Gevart. *tanto fluvio* Tholoſ. mox, *ſponte Cocles* Leid. pr. *Merſerit* pro *Merſit* & Jun. pr. *transnavit* Thuan. Mazar. duo Petav. *Coclya* Jun. pr. *Cloelia* Exc. Lucenſ. pr. *Colebia* Med. tert. *Coclea* Vat. tert. Farn. Florent. *Coelia* Vat. ſec. Pal. Pric. Rott. tres Med. Put. Reg. Thuan. ambo Moret. tres Petav. Lov. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. ed. Vicet. *Tibrin* Florent. Oiſel. *obſervabuntur* Jun. pr. *conſervabantur* Petav. tert. *conſervabuntur* Vat. quint. Petav. pr. *adſervabuntur* Pric. Tholoſ. Oxon. ſec. m. ſec. *adſervabantur* Vat. pr. & ſec. duo Med. Vat. Livin. vet. Gyr. Thuan. duo Ambr. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *obſervabantur* Farn. Florent. Med. quart. Put. Reg. Mazar. Leid. pr. Oxon. pr. Bonon. Pat. Moret. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *an ſervabantur* Vat. tert. Med. ſec. *adſervabantur* vel *obſervabantur* Lov. *Tarquinii* Med. quart. *quemcumque* Vat. Livin. vet. Gyr. *quecumque* Vat. pr. *quicumque* Ald. & ed. Vicet. *quocumque* Jun. pr. *quacumque* Petav. tert. *quotcumque* Thuan. *tuae* Exc. Cod. Rhem. *meis* Vat. pr. m. pr. *invexere* Thuan. *Laſſato* Florent. dein, *ſocium averſatus* Vat. Livin. *focii ſpectator* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. m. ſec. *ſocium averſatus* vel *ſocii ſpectator* Vat. pr. *ſpeculator* Mazar.

451. *Impenſi ſacris*] ſic Exc. Lucenſ. pr. *Infenſi* Var. LL. e marg. Parm. ed. Vicet. *perrumpite* Pal. *Torquatique ducis* Jun. pr. *tu qui* Med. quart. *infanda* pro *inferna* Rott. *nefanda* Med. ſec. *priorum* Var. LL. ed. Antv. *Elyſios* Ambr. pr. *Eliſios* Oxon. ſec. m. ſec. *findis Serrane* Rott. *Sarrane* Moret. ſec. *Poenos Scipiadae*, *Poenos praedate* Med. tert. *Scipiadae* Vat. pr. *Scipiade* tres Vat. Pal. Farn. Pric. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. *Scipiade* vel *Scipiadae* Put. *praeclare* Put. *praedate* Moret. pr. *Litati* pro *Lutati* Petav. ſec. *Sicaniam* Med. tert. *mercede ferox* pro *Marcelle* Med. ſec. m. pr. *gens Ludia* Med. tert. *furgis* Mazar. *Curii veteres* Vat. pr. & tert. Rott. Oiſel. Mazar. *ſeries* Leid. pr. Vat. ſec. Oxon. ſec. vet. Gyr. Lov. Jun. pr. Moret. ſec. Put. m. pr. Bon. Pat. Tholoſ. Thuan. inc. Heinſ. tres Petav. totidem Ambr. quatuor Med. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Vicet. Var. LL ed. Antv. *negari* Tholoſ. *neganti* Rott. *negaſti* Exc. Laeti. *negaſti* vel

vel *neganti* Oxon. pr. Petav. tert. *viſure Cato* Tholoſ. *noſtros habitus* Pal. inc. Heinſ. & *flabra* pro *flabella* Ambr. tert. *Adſpirant trabeae* Med. tert. *Aſpiciunt trabeas* vel *Aſpirant trabeis* Lov. *geſtant* Vat. pr. & tert. Reg. Exc. Pat. rec. m. ſec. *tollunt* Leid. ſec. cum viginti aliis, Var. LL. e marg. Parm. Exc. Gevart. nec non Var. LL. ed. Antv. *geſtant* vel *tollunt* Put. Petav. pr. Exc. Laeti. *auſi Latias* Pal. duo Med. *ſecuris* Petav. ſec.

467. *nec ſuſcipit*] *non ſuſcipit* Vat. quint. Tholoſ. *neque ſuſcipit* Med. ſec. *quo* Jun. pr. *ſuſpicit* Leid. pr. *ſuſpiſcit* Exc. Gevart. *Exempti* Put. *Excepti* Farn. *Exeſti* Jun. pr. *Ejecti* vel *Exſecti* Vat. pr. *Erepti* vel *Exſecti* Vat. tert. *Veneri ſtimulis* Rott. *ſtimulos Veneris* Med. ſec. *ſtimulis* Florent. m. pr. Put. m. ſec. Oxon. ſec. m. pr. Exc. Laeti, Var. LL. ed. Antv. *ſtimulis* vel *ſtimulos* Pric. *vulnere pleni* Med. ſec. m. pr. *inter juvenemque* Petav. pr. m. pr. Exc. Pat. rec. *complere* Oxon. ſec. *infecundusque ſenatus* Tholoſ. *Eutropio* Rott. *ſtipate* vel *ſervate* Exc. Laeti. ceterum deeſt hic verſus in Bonon. Tholoſ. & Oxon. ſec. *neu priſca* Med. ſec. Thuan. duo Leid. inc. Heinſ. Exc. Gevart. *ne* Vat. pr. & tert. Rott. Oiſel. Ambr. pr. *non* Med. quart. Jun. pr. Moret. ſec. *nec* ſeptendecim alii. *nec* vel *neu* Petav. pr. *Neu numerem* Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *Heu* Florent. *Non* Med. quart. *Nec* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. duo Med. Put. Reg. Thuan. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Moret. ſec. duo Oxon. & ed. Vicet. *Ne* Jun. pr. *Sic retro* Rott. *Fit* Heinſius conjiciebat. *ducibus* vel *divitibus* Florent. Leid. pr. Put. mox, *ſedabitur* pro *foedabitur* Put. Mazar. Petav. & Ambr. tert Var. LL. ed. Antv. *ſubeunt* duo Vatt. Pal. Farn. Reg. Tholoſ. tres Med. *tot ſaecula* Jun. pr. *quod ſecula* Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec.

478. *Arintbaei*] ſic Vat. Livin. Med. quart. Reg. Exc. Lucenſ. ſec. *Aritbaei* Med. ſec. Exc. Laeti. *Arentbaei* Ambr. tert. *Areſtei* Jun. pr. *Ariſtaei* duo Leidd. cum octodecim aliis & Sched. Gud. *Ariſterii* Lov. *Eriſtei* Moret. ſec. *Aritbaei* vel *Ariſtei* vet. Gyr. *Arentbei* vel *Ariſtaei* Med. pr. *faſtus* vet. Gyr. Med. ſec. Exc. Pat. rec. ed. Parm. & Vicet. *faſtos* duo Leidd. & plurima pars Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Cod. Rhem. Sched. Gud. Ald. item Var. LL. e marg. Parm. *aequabit* Vat. ſec. Rott. Med. quart. Mazar. Ambr. pr. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. *Et ſeret* Med. quart. *Inſeret* Lov. *Inferet* Med. tert. Thuan. Ambr. pr. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. *Ptolemaeus* Ambr. pr. *Ptolomaeus* Put. *Tholemaeus* Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. *Tholomaeus* Var. LL. e marg. Parm. *Tholomaei* Lov. ambo Moret. *Ptolemaei* vel *Ptolemaeus* Vat. ſec. *regia* Moret. ſec. *regia ſemper* Vat. ſec. m. pr. *noxia* vel *Regia* Lov. *mundo* vel *ſemper* Oxon. ſec. *heu alio* Med. tert. *laedi* Jun. pr. *Pothino* Exc. Lucenſ. ſec. *En patior* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. Lov. Moret. ſec. Ambr. tert. *Phario majus* Vat. tert. Pric. *Lagaeis* Exc. Laeti. *menibus* pro *enſibus* Moret. pr. *movebunt* Exc. Lucenſ. ſec. *monebunt* Farn. *manebant* ed. Vicet. *At nunc* Vat. quint. Petav. pr. *noſtrae tu* Mazar. Ambr. ſec. *tu noſtrae* inc. Heinſ. *veſtrae* Exc. Lucenſ. ſec. *noſtris* Jun. pr. Moret. ſec. *nobis* Oxon. pr. *noſtrae circumſpice* Mazar. Ambr. tert. *noſtrae vel conſpice* Oxon. ſec. *conſpice* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. tres Med. & Petav. Bonon. Tholoſ. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *conſpice* vel *conſule* Moret. pr. *conſpice* vel *proſpice* ut & *cauſſae* vel *cerae* Lov. in quo adſcriptum erat, *cerae. forte recte. nam Notarius fuit. reſpice* vel *proſpice* Vat. tert. *conſule* legebat Heinſius. *Regales adverte* Med. ſec. *Regalesque notas adv.* Bonon. Oxon. ſec. *adverte notas* tres Vatt. Pal. Pric. Farn. Rott. Med. pr. Reg. Petav. ſec. *averte* Jun. pr. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Thuan. Mazar. Petav. pr. Put. m. ſec. tres Ambr. item Vat. Livin. *hinc* Vat. tert. Rott. Florent. Reg. Put. *hunc* vel *hinc* Oxon. pr. Med. ſec. *accipit* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. *aſpicit* Med. ſec. Oxon. ſec. Put. Pat. Thuan. duo Ambr. Var. LL. ed. Antv. *nobis patribusque* Vat. tert. *paribusque* Ambr. pr.

488. *Hic alternus bonos*] *Nil alternus* inc. Heinſ. *Hinc* vel *Hic* Med. ſec. *honor* duo *Vatt. Pal.* Pric. Rott. Florent. duo Med. Put. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Lov. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Gevart. ed. Vicet. *bonos* Exc. Lucenſ. ſec. *amor* vel *honor* Reg. Oxon. pr. *pater Conſul* Med. ſec. m. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *pater* vel *quater* Oxon. ſec. *faſtibus* Tholoſ. *ne tradita* duo Med. *Nomina* Ambr. tert. Pat. m. ſec. quod probat Heinſius, qui notat *Nomina* & *faſtos* conjungere Spartian. in Ael. Vero p. 16. l. 4. *Tegmina* Exc. Laeti. *Omina* Pal. Farn. Pric. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. Ald. *Homina* Med. tert. Lov. *Omnia* tres Vatt. Rott. Florent. Med. ſec. Oxon. ſec. Petav. tert. Mazar. Bonon. ed. Vicet. *Carmina* vel *Crimina* Med. quart. *Omina* vel *Nomina* Petav. pr. Leid. pr. *Nomina* vel *Omnia* Vat. tert. Pric. *veſtitusque* Lov. *conventusque* Med. ſec. m. pr. *veſtitusque* vel *conventusque* Vat. tert. *tuos* pro *meos* Med. quart. *tanta dñi* pro *domui tanta* Jun. pr. *Calcarique nefas* Pat. *non quaedam* Vat. ſec. *bella feramus* Vat. tert. Rott. Reg. Mazar. ed. Vicet. *geremus* Petav. tert. inc. Heinſ. *geramus* duo Leidd. cum viginti aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *aut quae connubia* Farn. *quae jam* Med. pr. Mazar. Moret. ſec. Vat. Livin. *conubia* Moret. pr. *Aut* Farn. ed. Vicet. *Vel* duo Leidd. & ſeptendecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec: Ald. item Var. LL.

LL. e marg. Parm. *frugem* Vat. tert. ed. Vicet. *fruges* Farn. *laturus ager* quatuor Vatt. Pal. Pric. *latura ſeges* Mazar. Vat. Livin. *latura ſeges* vel *laturus ager* Vat. pr. Farn. *poterit* Oxon. ſec. m. ſec. *poſſit ſterili* Med. quart. *principe* Pal. Med. pr. mox, *legesque tenebant* Petav. ſec. *mutandoque* Put. Petav. ſec. *ſiſtro* pro *ritu* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec.

500. *Quid trabor ulterius!*] *Quid trabor? ulterius* Bonon. *Stilico* Vat. tert. Med. quart. *differt* Farn. Put. Thuan. duo Petav. *differs* duo Leidd. & ſedecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. & Var. LL. ed. Antv. *Quid certare* Med. tert. *Dum* vel *Num certare pudet* Vat. pr. *certare fugis* Oiſel. Vat. Livin. *fugas* Rott. *pudet* vel *fugis* Mazar. & Vat. pr. *neſcis* Put. Petav. tert. *quam* vel *quod* Med. ſec. *vilior* pro *turpior* inc. Heinſ. *cadit* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *cadet* Leid. ſec. & viginti alii, item Exc. Gevart. & ed. Vicet. *Egerit* pro *Erigit* Jun. pr. *Annuis* Exc. Lucenſ. ſec. *Ha nimis* Med. quart. *Animus* ed. Vicet. *fremitu* Ambr. ſec. Leid. ſec. Exc. Gevart. *quem palluit* conjiciebat Heinſius adſcripto Silii loco Lib. I. 101.

Non ille euantis Maſſylae palluit iras.

ſed poſtea mutavit ſententiam, ut patet: nam adſcripſerat locum IV. Conſ. Hon. 359.

—— *palleſcat noſtro ſine barbarus arcu.*

palleat Hebrus Oxon. ſec. m. ſec. *Ebrus* Pric. *Ebus* Jun. pr. *Hemus* & emendatum *Hebrus* Oxon. pr. *Emus* & m. ſec. *Hebrus* Reg. cum gloſſa ſeq. *Hebrus fluvius Thraciae, ubi Stilico Getas devicit, unde ait Poëta* (Lib. I. in Rufin. 332.)

Quos tamen impavidus contra ſpumantis ad Hebri
Tendis aquas.

Mauri gelidoque perit Leid. pr. *Gildonque* Exc. Laeti. *perit* Med. tert. *haſtis jaculisque* Tholoſ. *jaculis haſtisque* Farn. Ambr. tert. *haſtis jaculisve* tres Vatt. Petav. pr. Vat. Livin. *jaculisve haſtisve* Oiſel. *hoſtisve* Thuan.

507. *ſuccumbent*] *ſuccumbunt* Med. ſec. *audito nomine* Med. tert. *per multos* Ambr. pr. *Scytha exercitus*] ſic Silius Lib. I. 252.

—— *tremuitque exercitus Aſtur.*

ita Σκύθης οἶμος, apud Aeſchyl. Prometh. init. *Scytha pontus* Stat. XI. Theb. 437. *Cum ſibi* Put. Petav. ſec. ed. Parm. *prae finibus* conjiciebat Heinſius. *revulſos* pro *reverſos* Ambr. pr. *offenſis* Leid. pr. Rott. Oiſel. Put. Petav. tert. *oſtenſis* vel *offenſis* Vat. tert. *fudere* vel *trudere* Mazar. *inceptis* Exc. Laeti. *incertis* Moret. ſec. *inceſtis* vel *inceptis* Vat. tert. *ignobile* Exc. Lucenſ. ſec. *immobile* Mazar. ed. Vicet. *adductus* Jun. pr. duo Vatt. Med. quart. Florent. m. ſec. Reg. Mazar. Petav. pr. Ambr. tert. *abductus* Pal. Vat. ſec. Med. pr. & ſec. Var. LL. e marg. Parm. *obductus* Ald. *abductis* Rott. *addictus* Med. quart. inc. Heinſ. Florent. m. ſec. Pat. Tholoſ. Put. Moret. ſec. Petav. tert. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. item Exc. Schotti, in quibus Gronovius notaverat ſeqq. *addictus* i. e. *ſervilis. male mutat Barthius. abdictus* Bonon. *abjectus* Pric. *addictus* & emendatum *abdictus* Lov. *adſtrictus* Thuan. Leid. ſec. Exc. Gevart. quod Heinſio placere viſum, qui adſcripſerat locum Ovid. IV. Faſt. 930. & Silii Lib. XVI.

—— *lateri de more adſtringitur enſis.*

addictus vel *aſtrictus* Ambr. ſec. *addictis* vel *adductus* Vat. pr. *abductus* vel *addictus* Vat. tert. *ſub pulvere* Rott. Reg. m. pr. Oxon. pr. *verbere* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. *ſub verbera* vet. Gyr. & vet. Cod. Petav. teſte Heinſio, qui adſcripſerat, *recte. i. e. imminentibus verberibus.* ſic *ſub cantum tibiae* Horat. Od. VII. Lib. III. *ſub pectora* quoque apud Valer. Flacc. VI. 603. ex MSto Carrionis, & Stat. II. Theb. 145. ſimiliter ex MSS. *verbere* vel *pulvere* Vat. tert. Put. dein, *corruit* pro *torpuit* Med. tert.

AD LIB. II.

IN

EUTROPIUM.

Excerpta Laeti inſcribunt, Cl. Claudiani V. *Cl. Liber* V. Petav. pr. *Inſultatio in Eutropium. Liber de Depoſitione Eutropii. De depoſitione Eutropii gratulatur.* & manu recenti *Cl. Claudiani Liber* II. *in Eutropium Eunuchum.* In Vat. quarto erat ſimpliter, *De Eutropio Conſule.* & poſt *Incipit Epigramma ſequentis Libri in Eutropium.* in Vaticano primo ante Prologum legitur *in eundem Eutropium liber ſecundus.* dein vero, *Incipit Liber* III. *in Eutropium.*

Ad Praefationem.

In Moreti ſec. vocatur *Praefatio Libri ſecundi in Eutropium.* in Schotti Excerptis vero deeſt. Excerpta Laeti habent ſequentia, *Non videtur mihi Prologus, ſed Elegia ſeparata, quae erat inter Epigrammata, hoc in loco poſita propter materiam.*

2. *Patricius*] *Fabricius* inc. Heinſ. *rurſus* Farn. Med. ſec. Ambr. ſec. *rurſum* duo Leidd. cum triginta aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Parm. *timet*? Moret. ſec. *ſolidos* Farn. Petav. pr. m. pr. *ſolios* Jun. pr. *ſolitus* vel *ſolitos* Mazar. *ſolitos* vel *ſolidos* Ambr. pr. Med. ſec. *orbis* Petav. ſec. *orbem* Tholoſ. *dominos* Put. Pat. Ambr. pr. *varias* Pal. Med. pr. Lov. m. pr. *abeſſe* Tholoſ. *vitat fortuna priorem* Med. tert. *priorem* Petav. ſec. Leid. pr. m. pr. *ſocixta* Tholoſ. Lov. m. pr. *loco* pro *joco* Petav. ſec. *lingua* pro *ligna* Var. LL. ed. Antv. *vapulat ille* Rott. Florent. Petav. tert. ed. Vicet. *ipſe* duo Leidd. & Oxon. Jun. pr. Lov. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Moret. ſec. & omnes Vatt. Sched. Gud. Exc. Gevart. nec non Var. LL. ed. Antv. *Illatas* Leid. pr. m. pr. Oxon. pr. Med. tert. *Illicitas* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *Inlicitas* vel *Illatas* Reg. Pric. *Sancitas* conjiciebat Heinſius. *ſolum* pro *ſolvit* Petav. ſec. *auxilium* Vat. quart. *Infandum* Moret. ſec. *Infauſtum* vel *infandum* Exc. Laeti. *in ſe convertitur* Jun. pr. *S'vit* Jun. pr. *auctorem* Med. quart. Exc. Laeti. *actorem* tres Vatt. duo Petav. Lov. Pat. Leid. ſec. *bonor* tres Vatt. Pal. *bonos* Rott. Oiſel. Florent. Med. tert. Mazar. Vat. Livin. Jun. pr. Leid. pr. & Oxon.

13. *Ablato*] *Abluto* Leid. pr. m. pr. Vat. ſec. Med. tert. Petav. tert. duo Ambr. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *Oblato* Jun. pr. *Oblito* Petav. ſec. *reſpirent* Med. ſec. m. pr. *aula* Vat. pr. Pal. Pat. Med. quart. Exc. Laeti. *aura* viginti quinque alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. *aura* vel *aula* Med. pr. Vat. quart. *luit* Pat. *movit* Leid. pr. m. pr. *luit* vel *vomit* Put. *Procumbunt* Put. Pat. Lov. m. ſec. *Procumbit* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Procubuit* Oxon. ſec. m. ſec. *in duce* Vat. pr. Oiſel. *cum duce* Leid. pr. *judice* vel *cum duce* Oxon. pr. *acie juncti* Var. LL. ed. Antv. *nec* Vat. quart. Pal. *non* Leid. pr. Oxon. pr. Florent. duo Med. Lov. Jun. pr. *nec* vel *non* Oxon. ſec. *obſidione* Vat. quart. Pat. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *ſeditione* Vatt. quatuor, Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Lov. Leid. ſec. *deditione* Exc. Gevart. *ſeditione* vel *deditione* Reg. Ambr. pr. Moret. pr. *ſubacti* Moret. ſec. *coacti* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *recati* Var. LL. ed. Antv. [*ſ. redacti*] *Nec pereunt* Vat. pr. Farn. Mazar. Put. *Non pereunt* Oxon. pr. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Ne pereant* vel *Non pereunt* Reg. *remi* pro *ritu Pal.* mox, *Perfecit* duo Vatt. Petav. pr. *Med. quart. Et fecit* Leid. pr. *Cum fecit* Leid. ſec. Farn. Pric. Med. tert. Put. Petav. ſec. Reg. m. ſec. Pat. Tholoſ. Lov. Exc. Gevart. *ſervum* Moret. pr. *demittitur* pro *detruditur* Med. tert. *arte* Pal. Pric. Rott. Tholoſ. *arce* duo Leidd. & quindecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *arte* vel *arce* Vat. pr. Med. ſec. Reg. *arte tyranni* Petav. tert. *prodidit* pro *perdidit* Jun. pr.

23. *mutante fide*] *fluitante* Mazar. Exc. Cod. Rhem. *mutante* Tholoſ. inc. Heinſ. Oiſel. cum gloſſa *i. e. mutata. mutante* vel *nutante* Reg. Oxon. pr. *relicta* pro *reducta* Med. tert. *deſlcta* Petav. tert. *defectam* Lov. *deſletam* vel *dilectam* Ambr. pr. *linquit* duo Med. inc. Heinſ. *liquit* Med. ſec. Thuan. Bonon. *Caniciemque aram* duo Vatt. *largo raram* duo Med. Put. Petav. pr. Pat. Ambr. ſec. Moret. ſec. Lov. inc. Heinſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *raram largo* Vat. pr. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *largam raro* Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. ſec. Tholoſ. Exc. Gevart. *raram raro* Vat. quart. Exc. Laeti. *large raram* Vat. quint. *largo raram* vel *raro largam* Reg. duo Oxon. *de pulvere* Vat. Livin. *de* abeſt Oiſel. *ſe pulvere* Florent. m. pr. *tam pulvere* Oxon. pr. *jam pulvere* vet. Gyr. Vat. Livin. Leid. pr. Med. tert. *tam* vel *de pulvere* Vat. pr. Reg. *jam* vel *tum* legit Heinſius. *turbat* Farn. *carpit* vel *ſpargit* Med. ſec. qui & *rugas lavit. Suppliciumque* Pat. *Suppliciis-*

que

que Vat. quint. *Suppliciterque* vel *Simpliciterque* Put. *ſubſtratus* duo Leidd. & Petav. Vat. ſec. Farn. Med. tert. Thuan. Bonon. Pat. Moret. ſec. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ſubtractus* Med. ſec. *proſtratus* vel *ſubſtratus* Pric. Put. Oxon. ſec. *iratus* pro *iratas* Var. LL. ed. Antv. *Innumeri* Exc. Laeti. *Innumerum* Pat. ed. Vicet. *In numerum* Pric. & vet. Cod. teſte Heinſio, qui adſcripſerat locum Lucani Lib. II. 111.

In numerum pars magna perit.

potentes Vat. pr. *Mancipii* Rott. dein *vivere* pro *utile* Ambr. pr. Sched. Gud. *principiis* pro *ſuppliciis* Rott.

31. *Quamvis foedus enim*] *fidus* Mazar. *emi* Pal. *obſcurior ore* Vat. pr. *dabat* Vat. pr. Pal. Farn. *dabit* Reg. Oxon. pr. Put. m. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Lov. tres Petav. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm. *dabit* vel *dabat* Oxon. ſec. *poena* Exc. Lucenſ. pr. & Laeti. *lingua* ed. Vicet. *poena* vel *lingua* Exc. Pat. rec. *Quo ſpado* Rott. *tranſibit* duo Vatt. Pric. m. pr. Tholoſ. Ambr. pr. *hoc odiis* Jun. pr. *hic odiis* Put. *reſiſtit amor* Ambr. tert. *te ſidere* Med. tert. *ſub gemino te ſidere* Thuan. *regio gemino ſub ſidere* duo Vat. Pric. *damnet* Jun. pr. *Heſperium* Vat. pr. m. pr. *numquam* vel *nuſquam* Oxon. ſec. *erit* Petav. tert. *quae pandere* Thuan. Moret. pr. Oxon. ſec. Petav. tert. *facta* Pric. *ſolebat* Jun. pr. qui & *propriam tabem* exhibet. *tecta* pro *caeca* id. Jun. *taces*, ſine nota interrogationis, Exc. Gevart. mox, *jam quia nulla fides fallax ad ſomnia viſus* Med. tert. *Provigilant* ambo Moret. *Pervigil aut* Vat. ſec. *Nec vigilant* vel *Pervigilant* Oxon. pr. *Nec* vel *Nunc* vel *Pervigilant* Reg. *nec miſerande* Pal. *nunc* Moret. ſec. Exc. Gevart. *non* duo Vatt. Farn. Petav. pr. vet. Gyr. *nec* vel *nunc* Leid. ſec. *jam* Vat. pr. & tert. Leid. pr. Rott. Florent. Mazar. Put. m. ſec. Ambr. ſec. *miſeranda* Moret. pr. *tibi* pro *tui* Exc. Lucenſ. ſec.

41. *Quid ſoror ?*] *Quod* Reg. *Quid ? ſoror* quatuor Vatt. Ambr. ſec. qui & *ardebit. tecumne adſcendere* Ambr. tert. *navem* Vat. quint. *puppim* vet. Gyr. Florent. Med. ſec. *puppes* Pric. Oxon. pr. *Et veniat* Med. quart. *tecum* pro *longum* Tholoſ. *tuta comes* Thuan. *At fortaſſe* Med. ſec. *choros* pro *toros* Leid. pr. Jun. pr. Thuan. Ambr. ſec. male. Alibi. [II. in Eutrop. 88.]

At ſoror, &, ſi quid portentis creditur, uxor.

vetat Med. ſec. *fugit* Moret. ſec. *primus jugulum* Vat. Livin. Ald. *primis* Var. LL. ed. Antv. *fateris* vel *probaris* Med. ſec. *feriere meo* Vat. pr. mox, *En cujus* Exc. Lucenſ. pr. *Et cujus* Leid. ſec. *Eunuchus* pro *En cujus* ed. Vicet. *populum* Jun. pr. *Areptas* Jun. pr. *cur plangis* Pat. Ambr. pr. *quid natus* Exc. Laeti. *poteris* Jun. pr. Ambr. pr. Tholoſ. *Principis eſſe pater.* Heinſius ſeqq. adſcripſerat. „ alibi. [Lib. II. in Eutrop. 69.]

„ —— *& famulum dignatur regia patrem.*

„ *Patricii enim parentes Principum dicti. vid. Cod.*
„ *Theodoſ. ubi ſaepe, Have parens venerande. & er-*
„ *rat Salmaſius, qui ad Hiſt. Aug. p.* 308. *&* 355.
„ *parentes ibi pro cognatis ſumit. quamquam non negem*
„ *id ſubinde fieri. ut in Claudio p.* 208. *l.* II. *in Aure-*
„ *lio p.* 212. *vid. Caſaub. p.* 61. *d. p.* 216. *b. p.* 235.
„ *l.* 40." *Quam tibi* Jun. pr. *Quod tibi* Vat. tert. Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. duo Ambr. tres Petav. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *Et tibi* Leid. pr. *Quae* Rott. Med. tert. *Quid* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. duo Oxon. *tuta* vel *parta* Med. ſec.

53. *concuſſa*] *conceſſa* Oiſel. *confuſa* Farn. *percuſſa* Med. pr. Moret. ſec. *Crede tamen* Thuan. *terra* Vat. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. *erat* Florent. duo Leidd. & Med. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. m. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Gevart. *erit* Vat. ſec. Pal. Farn. Put. Reg. Mazar. tres Petav. Ald. *jaculo* Put. Pat. *crebreſceret* pro *terrebis &* Med. tert. *Et campo* Med. ſec. *Dilectoque caret* Lov. ex conjectura. *caret en* conjiciebat Heinſius. *Et vetitam* pro *Emeritam* Moret. pr. *pharetras* Med. ſec. *ventris partes* Ambr. tert. *lenonis* Moret. ſec. *Suſcipiat* Vat. quint. Lov. m. pr. duo Petav. *Inſula* Jun. pr. Var. LL. ed. Antv. *lecta choris* Reg. m. pr. *blanda* Jun. pr. *choris* vel *thoris* Reg. Oxon. pr. mox *Caſiae* pro *Paphiae* Vat. tert. *ſe ſeſe* [*de ſede*] Jun. pr. *puppe* duo Vatt. Med. tert. *capellae* Vat. tert. m. pr. dein *celſam* Pat. *deferat* pro *dum ferat* Ambr. pr.

67. *ne te teneant*] ita Med. pr. Put. Mazar. Pat. Ambr. pr. *teneant ne te* quatuor Vatt. Farn. Rott. Oiſel. *in altum* Lov. Med. ſec. *in aequor* Med. quart. *Hac idem* Pric. *cupient* Vat. tert. Med. ſec. *rapiant* Med. tert. *demergere* Vat. quint. *jungere* vel *mergere* Oxon. pr. *Gildoni* Rott. Med. ſec. *fidem* Pat. *veneratur* Tholoſ. *Tarbraca* Oxon. pr. *Trabaca* Var. LL. ed. Antv. *Maure* vel *Mauro* Petav. tert. *fit memoranda* Vat. tert. Florent. Petav. tert. duo Oxon. *Venturum* Lov. Tholoſ. Pric. Med. ſec. m. pr. Vat. quart. inc. Heinſ. tres Petav. totidem Ambr. ed. Vicet. *Vecturum* vel *Venturum* Reg. *terras* Pal. Pric. Med. pr. *mares* Sched. Gud. *deos* vel *viros* Med. ſec. *Eunuchus* Leid. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *Eunuchi* Leid. ſec. & maxima pars Codd. Exc. Laeti & Gevart. *Eunuchus* vel *Eunuchi* Vat. pr. *tendet* inc. Heinſ. *ad actus* Vat. tert. ed. Parm. *in actus* Leid. ſec. cum viginti quatuor aliis, Exc. Lucenſ. ſec. & Gevart. Sched. Gud. *Reſpiciat* Rott. Med. ſec. *Deſpiciens* Med. quart.

AD LIB. II.

IN

EUTROPIUM.

1. *Mygdonii cineres*] *Myldoniae* Jun. pr. *proceres* Tholoſ. *cum te* pro *certae* Med. tert. *pavere* Jun. pr. *peralto* Farn. *mortiferi* Jun. pr. Farn. *praeſagi* Jun. pr. *diſcimus* Vat. quint. *dicitis* Pat. Tholoſ. ed. Vicet. *ducitis* Farn. Jun. pr. Med. ſec. m. pr. Lucenſ. ſec. *duſcitis* vet. Gyr. *diſcitis* vel *ducitis* Oiſel. Heinſius adſcripſerat locum 11. de Rapt. 369.

—— unanimis conſortia diſcite ſomni.

Doctior pro *Cautior* Moret. pr. *Conſulit* Pal. Med. pr. quod placebat Heinſio, qui adſcripſerat Ovid. Lib. 1. de Art. Am.

Conſule de gemmis, de tincta murice lana,
Conſule de facie corporibusque diem.

& 1. Faſt.

Et viſam primum conſulit augur avem.

ſic *conſulere exta* Virgilio. notaverat tamen *proſpicere* cum accuſativo conſtrui, citans Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 248. *timidae* Vat. quart. Pric. Tholoſ. *tumidae* vel *timidae* Reg. Oxon. pr. *producit* Ambr. pr. *carinae* Vat. ſec. m. pr. Pat. *carinae* vel *procellae* Put. Pat. *errorem* Florent. Reg. Mazar. Oxon. pr. *errores* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *menſa* Petav. ſec. *cum puppe* Oiſel. *Quid* vel *Cum lacrimae* Vat. pr. *dilecta* pro *delicta* Jun. pr. *juvant* Pal. Pric. m. ſec. duo Med. inc. Heinſ. Moret. pr. Ambr. ſec. Leid. ſec. m. ſec. Exc. Gevart. *levant* Vat. pr. *velant* Tholoſ. *lavant* Leid. pr. m pr. *levant* vel *juvant* Oxon. ſec. *omina* vet. Gyr. Vat. Livin. Oxon. ſec. ambo Moret. *omnia* Oiſel. Florent. duo Med. Thuan. Lov. duo Petav. *veri* Florent. Exc. Laeti, ed. Parm. *noſtri* Farn. Med. quart. inc. Heinſ. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *veſtri* Lov. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. mox, *vitare nefas* Pat. *Deterſum lacrimas* Farn. ambo Moret. Var. LL. ed. Antv. *maculas* vel *lacrimas* Oxon. ſec. *tunc obruta* Jun. pr. *obluta* Leid. ſec. m. pr. *nequaquam* Put. *artes* Jun. pr. *herbas* vel *artes* Pric.

13. *Ulcera poſſeſſis*] *Vulnera* Thuan. *Ultra* Pal. Med. pr. *Viſcera* Florent. Bonon. *Vulnera* vel *Ulcera* Vat. tert. Put. *late* Moret. ſec. *ſuffoſſa* Farn. *confuſa* Tholoſ. *venenis* pro *medullis* Pat. Put. m. pr. *Num leviore* Pat. *ferro ſanantur* appoſite Ammian. Lib. XVII. p. 103. ed. Lindenbr. *igne* Leid. pr. ambo Moret. *Neu* Petav. ſec. *noceat* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *coeat* legebat Heinſius cum Barthio, qui & locum Scribon. Larg. adſcripſerat Compoſ. 29. *exitura* pro *eruptura* Vat. quint. *Ad durum* Med. tert. *vinum* Leid. pr. *flaminae penetrant* Jun. pr. *penetrent* Oxon. ſec. *qui* Jun. pr. *quo* Pal. Oiſel. duo Med. inc. Heinſ. Mazar. Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *q* Med. tert. *queis* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. Moret. ſec. Exc. Laeti & Gevart. *quis* duo Leidd. Lov. Oxon. ſec. Florent. Put. Thuan. Med. quart. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *q̃s* Var. LL. ed. Antv. *quo* vel *quis* Vat. pr. Reg. Petav. pr. & Oxon. *defluat humor Funditus* Ambr. pr. *Areſcat* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *Exundet* Oxon. pr. Vat. tert. Oiſel. Florent. m. pr. Mazar. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. *Exundet* vel *Areſcat* Vat. pr. Put. Reg. mox *liquidis* pro *reliquis* Vat. quart. Pric. Petav. pr. m. pr. *ſecurum* Exc. Laeti. *ſecure ed. Vicet.* *ſecuro* legit Heinſius, ablegans *lectorem* ad notas in Ovid. Tom. I. p. 67. *vivere* quatuor Vatt. Pal. Farn. *degere* Vat. pr. Reg. Mazar. Vat. Livin. Oxon. pr.

20. *At vos*] *Et vos* Thuan. *traditis* Med. tert. *Cyprus* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *Cypros* Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *exſul erat* Exc. Gevart. *qui vos* duo Vatt. Rott. Oiſel. *quid* Med. ſec. m. pr. Pat. *non vos* duo Vatt. Med. quart. *nos* Put. Leid. pr. Oxon. ſec. Exc. Gevart. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *valebat* Leid. ſec. m. pr. Exc. Gevart. *diluat* Vat. quint. *diluit* inc. Heinſ. *deſtruet* Farn. *deluet* Var. LL. ed. Antv. in Leid. ſec. gloſſa ſequens erat, *hoc ſumtum eſt de libro Statii Achilleidos. Induerant* Put. Bon. Pat. Oxon. ſec. *nondum* duo Vatt. Rott. Petav. pr. *trabeas necdum* Pal. Med. pr. *ab alto* vet. Gyr. ed. Parm. & Vicet. *ab axe* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Exc. Laeti, Lucenſ. pr. item Var. LL. e marg. Parm. *axe* vel *alto* Pat. *Redditur* Pat. m. pr. Ambr. tert. *infernas* Vat. pr. Put. Bonon. duo Ambr. Oxon. ſec. m. pr. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. *inferno* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rot. Exc. Laeti. *inferno* vel *infernas* Lov. *Inferiore venit fragor auras ille ſupernas* Mazar. *rabies audita* Med. ſec. *cavernis* Med. tert. *cavernae* ed. Vicet. *conſtringunt* pro *conſtiguit* Ambr. pr. Sched. Gud. *con-*

ſun-

ſurgunt Med. quart. Mazar. ceterum in Med. tert. hic verſus deeſt. *Bacchatur* Reg. Oxon. pr. Petav. pr. *operta* Vat. quint. *opaca* Rott. Med. ſec. Tholoſ. Ambr. pr. *operta* vel *opaca* Petav. tert. *movit* Moret. pr. *Protinus & geminas* Pric. *nutavit* Moret. pr. Lov. Ald. ed. Plantin. *nutabit* Vat. pr. Oiſel. *mutabit* Jun. pr. *mutavit* Vat. tert. Farn. Pric. Med. quart. Put. Bonon. Pat. Tholoſ. Oxon. ſec. *Bosforus* Var. LL. ed. Antv. *urbes* Put. Petav. pr. *undas* vel *urbes* Reg. Oxon. pr.

29. *Concurrere*] *Occurrere* Pal. Farn. Var. LL. e marg. Parm. *fauces*. cum τελεία στιγμῇ Med. ſec. Petav. pr. *tellure* Reg. *radice* vel *tellure* duo Oxon. *Vincant* Med. tert. *rurſus* Farn. *rurſum* Florent. Mazar. Ambr. pr. Vat. Livin. *rurſus* vel *rurſum* Reg. *Symplegade* Pal. *haec Stygiae* Vat. pr. duo Ambr. Vat. Livin. *& Stygiae* duo Leidd. & maxima pars Codd. Exc. Laeti, Gevart. & Lucenſ. pr. ed. Vicet. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *haec* vel *&* Reg. *ſigna* Exc. Laeti. *ſila* Rott. *Stygii furores* vel *Stygiae ſorores* Pric. *Sed ſibi* Farn. Pat. *jam tradi* Rott. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *mox tradi* ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *hoc ordine* Rott. *ordine* vel *conſule* Med. ſec. *hic Mulciber* Med. tert. *hinc* vel *mox* Oxon. ſec. *Mulcifer* Exc. Lucenſ. ſec. *ignis* Rott. *hinc rupto* Leid. ſec. *hic* Med. tert. *victa* Vat. pr. & tert. Oiſel. Med. tert. Mazar. Vat. Livin. *vincta* Exc. Lucenſ. ſec. *victo* Vat. ſec. Pal. Farn. Pric. Rott. Ambr. pr. *vincto* ed. Parm. *rapto* Farn. Ald. *rapta* vet. Gyr. *rupto* duo Vatt. Ambr. pr. Lov. m. ſec. Exc. Pat. rec. *rupto* vel *victo* Petav. pr. *proruperit* Rott. *praeruperat* Thuan. *processerat* Ambr. pr. *Haec-haec* duo Leidd. & maxima Codd. pars, Exc. Laeti, Lucenſ. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Servaſtis* Moret. ſec. *ſceleri* Vat. Livin. *ſceleris* Ald. *cujus tot* Exc. Lucenſ. pr. *quovis* inc. Heinſ. ed. Vicet. *claſſibus* Var. LL. e marg. Parm. *fluctibus* Rott. unde *luctibus* reſcribi jubet Heinſius. *omne* Thuan. *omnes* Jun. pr. *incumbens* Rott. ed. Vicet. *incumbas* Exc. Lucenſ. pr. *totum* Moret. ſec. Oxon. pr. *cum toto* Oxon. ſec. *tanto cum crimine* Mazar. *mundi* pro *mundo* Lov. m. ſec.

40. *monſtris*] *furiis* Ambr. pr. *omnia* Vat. pr. Farn. Rott. Oiſel. *omina* tres Vatt. Med. pr. Put. Petav. pr. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ora* Oxon. pr. *omīa* Jun. pr. *Nauta* pro *Nacta* Var. LL. ed. Antv. Jun. pr. *Monſtra* inc. Heinſ. Ambr. ſec. *properant*. cum στιγμῇ Ald. *naſci*. itidem cum τελείᾳ omnes Vatt. Farn. Pric. Florent. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Put. Tholoſ. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *tunc decolor*, & mox, *tunc lapidum* duo Vatt. Farn. Rott. Moret. pr. Ambr. ſec. Heinſius *diſcolor* conjicit *i. e. ſanguineus*. *diſſona vultu* Med. tert. *lapidis* Moret. ſec. *fluctus* vel *fletus* Leid. pr. *Tunc vates* Vat. pr. Farn. Rott. Moret. pr. Mazar. Med. quart. *Tum* ed. Vicet. *ſine lege* Med. tert. *lege* vel *more* Reg. *ſemota loqui* vel *ſine more rapi* Med. ſec. *paſſis* inc. Heinſ. *terrificis* Med. quart. Jun. pr. Var. LL. ed. Antv. *ſacrifici* Exc. Laeti. *terrifici* duo Leidd. & plurima pars Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. Valer. Flacc. Lib. I. vs. 29.

> —— *pecudumque per aras*
> *Terrifici monitus iterant.*

ſacrifici ed. Vicet. *reciniſſe* Pal. *recidiſſe* Var. LL. ed. Antv. *retuſi* inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *recuſi* Leid. pr. Oiſel. *remiſſi* Moret. pr. *retruſi* Vat. tert. Florent. duo Med. *Quisquis* Farn. *erat* Moret. pr. *erit* vel *erat* Reg. *dubitat* Oxon. pr. *dubitet quis* Rott. unde *quin* legebat Heinſius. *ne* Jun. pr. *conſtrati* Thuan. *caſtrati fatalem* Mazar. mox, *Sed quia* Oiſel. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *Reſpicitur* Leid. ſec. m. pr. Exc. Gevart. *praeſagia* Pat. m. ſec. *praeſagia* vel *ſuffragia* Put. *praeſentia* vel *praeſagia* Vat. pr. & tert. *finem* Moret. pr. dein, *Irruit* pro *Et ruit* Var. LL. e marg. Parm.

53. *ſupplicii lucro*] *ſuppliciique* Vat. pr. Oiſel. *letho* Rott. *lucro eſt* Ambr. pr. *haud umquam* Moret. pr. *Detulerim* Vat. Livin. *Detulerant* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *nedum* Exc. Lucenſ. pr. *necdum* Vat. tert. Put. Ambr. pr. Tholoſ. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *pro ſexus* Vat. pr. Petav. tert. *inertis* Petav. ſec. *ſibi cuncta* Petav. ſec. *certa* conjiciebat Heinſius. *jubuntur* Jun. pr. *duri* pro *Divi* Jun. pr. Med. ſec. *deos c. viros* Vat. pr. *ceſſaſſe* Jun. pr. *viris* Med ſec. *Carmina* pro *Crimina* Moret. ſec. m. pr. Exc. Laeti. *longis annalibus* Exc. Pat. rec. *anni* pro *aevi* Vat. quint. Florent. Reg. Oxon. pr. *evolvunt* Pal. Med. pr. *infantis* pro *infandi* Farn. *infandae* Pric. *certa Neronis* Rott. *caena* Med. ſec. m. pr. Jun. pr. Oxon. pr. *Tale fremit* Jun. pr. *anguſtis laribus* Thuan. Mazar. Petav. ſec. *ſalutandum* Florent. *hinc plebe* Farn. Sched. Gud. *ac plebe* Vat. pr. Reg. Oxon. pr. *urbique poteſtas* Moret. pr. *advolvit* Vat. ſec. Rott. Med. quart. Put. Moret. ſec. Oxon. ſec. ed. Vicet. *contingere dextra* Petav. ſec. *contexere* Rott. *contingere* vel *contexere* Med. ſec. *contingere* vel *conjungere* Moret. ſec. *Ambitus*. Lucan. Lib. II. vs. 114.

> —— *ſpes una ſalutis*
> *Oſcula pollutae fixiſſe trementia dextrae.*

mox, *Jungere* pro *Figere* Ambr. ſec. *legis* Jun. pr. *Princeps* idem Jun. Rubenius in Epiſtola ad Heinſium data adſcripſerat locum Philoſtorgii Lib. XI. cap. IV. de Eutropio. ὃ ἦν λοιπὸν πατὴρ, ὁ Εὐνοῦχος βασιλέως ὁ μηδὲ τῶν τυχόντα παῖδα φῦναι δυνάμενος.

70. *monumenta petuntur*] *ad monumenta parantur* conjiciebat Heinſius. *multisque* Jun. pr. *mutisque* Leid. ſec. m. ſec. *multis regemunt* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *hinc judicis, inde togati* Moret. pr. *bis judicis ora togati*, *His nitet* conjiciebat Heinſius. *Hinc*

 nitet

nitet Moret. pr. *Haec nitet* triginta Codd. Exc. Lucenſ. ſec. & Var. LL. e marg. Parm. *inique* pro *ubique* Jun. pr. *profert* Leid. pr. *praeſunt* Thuan. *perfert* legit Heinſius. *conſiſtere poſſit Virtus* Pal. Med. pr. Ambr. pr. inc. Heinſ. *conſidere* Rott. *conſidere* vel *conſiſtere* Med. ſec. *plura loco* Oiſel. Ambr. ſec. *plura nefas* Rott. *pulchra loco* Med. tert. *tuta* Pat. m. ſec. *tura* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *nefas* vel *loco* Med. ſec. *hic ore* Med. tert. *haec ora* ed. Vicet. *hoc aere* duo Vatt. Florent. tres Med. Petav. pr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *hoc ore* duo Leidd. & viginti alii, Exc. Laeti, Var. LL. e m. Parm. & ed. Antv. *Inſtaurare* Oiſel. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *Inceſtare* vel *Inſtaurare* Vat. pr. *non mota* Put. *precantur* Vat. quint. *Caetera perpetui* Pat. *ſunt* Pal. Med. pr. Petav. ſec. inc. Heinſ. *furoris* Rott. *doloris* vel *pudoris* Florent. *furoris* vel *pudoris* Med. ſec. *Subtus* Vat. ſec. Moret. pr. Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *adulantis* Exc. Gevart. *adorantes* Pat. *nimiumque* Jun. pr. *Vel maribus* vel *Ut maribus* Reg. *quid nobilis* Exc. Laeti. *Eutropii nobiliſſimi viri gentis Dardanae mentio apud Trebell. Pollionem p.* 206. *Conjurant* Thuan. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Convivant* Put. Petav. ſec. Ambr pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. m. ſec. *Cum vivant* duo Leidd. & viginti alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. & Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm. *Cum vivam* Oiſel. *Convivat* vel *Uniant* inc. Heinſ. *dominis* Vat. Livin. *patrum* duo Vatt. Pal. Farn. Med. pr. Thuan. Petav. pr. *patitur* duo Leidd. & octodecim alii, Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *pariter* vel *patrum* Pric. *patitur* vel *patriae* Med. ſec. *qui* Exc. Laeti. *quem* Med. tert. *conditor urbis Tertius* Ambr. pr. *orbis* Mazar. Pat. Leid. pr. m. pr. *urbis* vel *orbis* Ambr. ſec. *haec* duo Vatt. Farn. Pric. Petav. pr. Moret. ſec. *hinc* Thuan. *videbis* Pat. atque ita conjiciebat Heinſius.

84. *Inter quae*] ita Reg. *quos* Rott. inc. Heinſ. duo Med. Thuan. Mazar. Ambr. ſec. Moret. ſec. *quae* vel *quos* Pric. Florent. *tumidus leno* Moret. pr. Ald. *leno tumidus* Reg. *coenas.* cum στιγμῇ. Moret. pr. Heinſius adſcripſerat, „ ſic *in lucem potare* Hi„ ſtor. Aug. p. 46. l. 40. & *trahere coenam in noctem* p. 36. l. 39. *fecere* pro *foetere* Var. LL. Antv. m. pr. *plauſtrum* Leid. pr. m. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. Rott. Oiſel. m. ſec. Med. tert. Put. m. pr. duo Petav. Bonon. Pat. m. pr. Lov. m. pr. & emendatum *plapſum* Exc. Gevart. *plauſu* Petav. pr. Ambr. ſec. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *plauſum* vel *plauſtrum* Reg. *Ituras* pro *Emturas* Vat. tert. *totisque* Petav. tert. *portenti* Petav. ſec. *portenti* vel *portentis* Reg. *Mulcebant* Vat. tert. *coenis* Jun. pr. *matris epulas* Oxon. ſec. *&* *in ore* Lov. m. pr. *de re ſumma* Jun. pr. *haec curas* Put. m. pr. *curas* vel *ceras* Vat. pr. *curas* vel *cauſſas* Med. ſec. *cluſa* Exc. Laeti. *viduamque* duo Vatt. Pric. Petav. pr. Exc. Pat. rec. *vacuamque* vel *viduamque* Reg. Oxon. pr. *nititi* pro *nihil* ed. Vicet. *nihil* vel *putat* Exc. Laeti. *mox Zephyris* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Mazar. Lov. *germina* Vat. pr. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *gramina* Leid. pr. & ſeptendecim alii, & ed. Vicet. *germina* vel *gramina* Put. *in genio* Tholoſ. *e gremio* Vat. pr. Oiſel. *paucis* pro *pacis* vet. Gyr. Leid. ſec. m. pr. Bonon. Tholoſ. Med. quart. Exc. Lucenſ. ſec. *Ancyra* Vat. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *Ancyrra* Med. tert. *Anſyra* Exc. Cod. Rhem. *Amphiſa* Jun. pr. *Anphira* Leid. pr. Put. Thuan. Mazar. Var. LL. e marg. Parm. *Amphira* Leid. ſec. & viginti quinque Codd. Exc. Gevart. *Anſira* Oiſel. *Amphyra* Var. LL. ed. Antv. *actore* Leid. ſec. duo Vatt. & Med. Pal. inc. Heinſ. duo Petav. & Ambr. Bonon. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. Oxon. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *diſcurſibus* Oiſel. *decurſibus* Farn. Florent. Petav. ſec. *aetas* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Put. Pat. Tholoſ. *aeſtas* duo Leid. cum duodecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *aetas* vel *aeſtae* Vat. pr. Rott. Reg. Petav. tert. Lov.

101. *mole*] ſic Vat. pr. & ſec. Pric. Rott. duo Leidd. Oxon. ſec. inc. Heinſ. Put. Mazar. tres Petav. quatuor Med. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. tres Ambr. Exc. Gevart. Laeti & Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. Ald. item Var. ed. Antv. *laude* Vat. tert. Farn. *mole* vel *laude* Reg. *redirent* Petav. tert. m. ſec. *victos* tres Vatt. Pal. Med. pr. Thuan. Moret. ſec. ed. Vicet. *vinctos* Exc. Lucenſ. pr. *victos* vel *vinctos* Reg. *Medios Oxon.* ſec. *Indumque* Vat. pr. inc. Heinſ. Reg. duo Petav. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Indosque* Med. tert. *Tigrimque* Moret. pr. *Nilumque* Leid. pr. Vat. ſec. Pal. duo Med. Thuan. Put. m. ſec. Tholoſ. duo Ambr. Jun. pr. Moret. ſec. ed. Vicet. *Indumque* vel *Nilumque* Lov. *ſubiſſent* Oiſel. *adusque* Reg. Jun. pr. *repetebant* Vat. pr. *Bactria* Mazar. *curſu* Leid. pr. & octo alii, item Exc. Cod. Rhem. *Plangaea* Exc. Gevart. *alteque* Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. *ut vertice* Vat. Livin. Med. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *&* Leid. ſec. Vat. ſec. Pal. Put. duo Petav. tres Med. Tholoſ. duo Ambr. Bonon. Lov. Var. LL. e marg. Parm. Ald. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ut* vel *&* Vat. pr. *ut* vel *qui* Florent. *compreſſit* Farn. Put. Pat. m. pr. Oxon. ſec. *contexit* Lov. m. pr. *complerit* Exc. Cod. Rhem. *Subſidit* Oxon. pr. *triſtisque* Farn. Pric. Rott. *criſtisque* Leid. pr. Oxon. pr. Jun. pr. Pal. inc. Heinſ. Thuan. Mazar. Petav. pr. Moret. & Ambr. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Med. tert. & omnes Vatt. Sched. Gud. Exc. Laeti. *criſtisque* vel *triſtisque* Reg. *Quaſſavit* duo Vatt. Farn. Oiſel. Med. tert. Vat. Livin. *Quaſſabat* duo Leidd. cum viginti aliis, Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var LL. e marg. Parm. Ald. ed. Vicet. Var. LL. ed Antv. *Concuſſit* Moret. pr. quod placere viſum Heinſio, qui adſcripſerat. ſic Ovid.

Concutiens illuſtre caput.

im-

impacabile Pric. *Bellonem* Florent. *Bellona* Var. LL. ed. Antv. *aggreditur* Mazar. *pinguis* Petav. ſec. *pinguis pleƈtebat ſtragibus* Var. LL. ed. Antv. *peƈtebat* Exc. Laeti. *ſpeƈtabat* Oiſel. Med. tert. Mazar. *peƈtebat* vel *paſcebat* Ambr. ſec. *ſpeƈtabat* vel *placabat* Vat. pr. *vertice crines* Jun. pr. *ſtragibus* duo Leidd. & omnes melioris notae Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. *angues* pro *hydros* Ambr. ſec.

112. *Necdum mollitiae*] *Nondum* Petav. pr. *mollitiem* ed. Vicet. *videri* pro *mederi* Jun. pr. *Eoae?* cum ſigno interrogandi, Moret. pr. duo Ambr. *necdum corrupta* inc. Heinſ. *rigeſcunt* Pric. Bonon. Pat. Ambr. pr. *rigeſcent* Ambr. ſec. *pigeſcunt* Vat. tert. *Secula?* cum interrogandi nota, Florent. Moret. pr. duo Ambr. *Secula Cappadocum?* Vat. ſec. Put. *trepidis* Med. quart. *Argaeus* ſ. *Aegaeus* ed. Parm. ex conjeƈtura. *Aeſtuat:* duo Med. Vicet. *etiamnunc* tres Vatt. Pal. Farn. *etiamnum* Oxon. pr. *etiamnon* Vat. tert. Reg. Ambr. ſec. *Euntes* pro *Orontes* Jun. pr. *ſed corda* Vat. quint. *ſinam* Moret. pr. *Praetereant* conjiciebat Heinſius. *antiqua* Vat. Livin. *tantique* vel *antiqua* Vat. pr. & tert. *Adſpicis* vel *Reſpicis* Vat. pr. *quid protegis ora Crinibus* Med. quart. *en quales* duo Leidd. duo Ambr. ambo Moret. tres Med. totidem Petav. Oxon. pr. Pat. Lov. Tholoſ. Mazar. Reg. Put. Thuan. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *diffundit* Vat. pr. & ſec. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *defundit* Put. Lov. *defendit* Ambr. tert. *diffudit* Jun. pr. Vat. Livin. *diffundat* Vat. tert. Pric. Petav. pr. Moret. ſec. atque ita legebat Heinſius. *artus* Vat. tert. Rott. Put. m. ſec. Reg. m. pr. *Prima quies* Leid. ſec. m. ſec. Exc. Gevart. *Prava* Med. quart. *ſecula ferri* Put. m. pr. *foedera* Pat. m. pr. *otia* vel *ſecula* Vat. pr. *mundo* Ambr. pr. *ferro* conjiciebat Heinſius. *Quid* Farn. *Auƈtum* pro *Aƈtum* Jun. pr. *de patribus eſſet, ſi patribus* Vat. tert. *deluſa* Ambr. pr. *diverſa* Med. tert. *decepta* Vat. quint. *detruſa* Jun. pr. *deluſa* vel *deriſa* Vat. quart. *ruris* Var. LL. ed. Antv.

126. *Ni memor*] *Ne* Tholoſ. *Stilico* Vat. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *moriſque* Thuan. *morumque* omnes Vatt. Farn. *morumve* Mazar. *defenſo a Tybride* Vat. pr. & tert. Oiſel. Put. Reg. Mazar. Jun. Oxon. & Leid. pr. *defenſo Thybride* Leid. ſec. Lov. Oxon. ſec. ambo Moret. Ald. & Exc. Gevart. *Tybride* Var. LL. ed. Antv. *Tibure* Mazar. *referret* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *referrent* Oxon. ſec. m. pr. *faſtos* tres Med. Put. Reg. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *faſces* Thuan. Ald. *ad quas* Thuan. *ſparſim* Med. ſec. *aura* Jun. pr. *haec aula viros* Florent. cum gloſſa, *ſc. habet. rurſus* pro *viſus* Jun. pr. *Derige* Exc. Lucenſ. ſec. *non ſaltem* duo Vatt. Rott. Florent. Med. quart. Thuan. Ambr. pr. tres Petav. ed. Parm. & Vicet. *nunc* Leid. pr. & oƈtodecim alii, item Exc. Laeti. *Non damnant* tres Vatt. Farn. Rott. Petav. tert. *Nec* inc. Heinſ. *Num* Med. pr. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. & Gevart. ex conjeƈtura. *Nunc* Leid. pr. & quindecim alii. *Dum* Vat. Livin. *Non* vel *Ut* Exc. Pat. rec. *Graecoſque* Reg. Oxon. pr. *alioſque* Ambr. pr. mox, *ceſſent* Med. tert. *Quidquid* Jun. pr. Petav. ſec. *multa* Vat. quint. *virilem* Mazar. Ambr. pr. inc. Heinſ. Exc. Gevart. *virilis* Leid. pr. & viginti alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *viriles* Pat. Petav. tert. *viriles* & emendatum *virilis* Oxon. ſec. *viriles* vel *virilis* Vat. pr. Lov. *quot gladios* Oxon. ſec. m. pr. *gladio* Farn. *ſexum* Put. Reg. Thuan. duo Petav. *ſexus* Moret. pr. Oxon. ſec. *ſexum* vel *ſexus* Lov.

140. *cinƈtus abiere*] *cunƈtis* vel *cinƈtus* Reg. *habuere* Med. quart. *bonor* Ambr. pr. Farn. Jun. pr. *ſexus* pro *ſerus* Var. LL. ed. Antv. *temeratis* Exc. Lucenſ. pr. *remeatis* ed. Vicet. *Advenio* Vat. Livin. *Adveniam* Ald. *laxis* Ambr. pr. Jun. pr. Sched. Gud. *Compenſant* Med. quart. *Compeſcent* Jun. pr. Pric. Mazar. m. pr. *quid* vel *quo* Put. *ludum* pro *dudum* Vat. tert. m. pr. *Quin populos* Petav. ſec. *metas* Leid. pr. Vat. pr. & tert. duo Med. Put. Petav. pr. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *metis* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Petav. pr. m. pr. *metos* Var. LL. ed. Antv. m. pr. & *metas* a m. ſec. *meos* Leid. ſec. cum undecim aliis. *meos* vel *metis* Reg. *delicias.* cum τελλία γιγυῆ duo Med. Thuan. Mazar. Petav. tert. inc. Heinſ. *Macetumque* Rott. Oiſel. duo Med. Put. Mazar. duo Petav. Bonon. Pat. Lov. Vat. Livin. Oxon. & Leid. ſec. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *Macedumque* Ambr. pr. duo Vatt. Farn. Pric. *ſaevire* Petav. pr. m. pr. *ſervare* Put. m. ſec. *ſervire* Rott. Lov. Oxon. & Leid. ſec. *ſepultas* Ambr. pr. Lov. Put. m. pr. *repulſas* Vat. tert. Oiſel. Bonon. Pat. Oxon. ſec. *ſepultas* vel *repulſas* Vat. pr. Petav. tert. mox, *ſaeva* pro *ſaevas* Ambr. ſec. *incendia ſume* Moret. pr. *exordia* vel *primordia* Vat. pr. *rapinas* pro *rapinis* Vat. tert. m. pr.

151. *Non tibi*] *Non* vel *Nunc* Oiſel. *hoſtis* Exc. Lucenſ. pr. *hoſpes* ed. Vicet. *in oris* Exc. Laeti, Thuan. *anguſto turbine* Rott. *Oſtrogonis* Med. quart. Put. Pat. inc. Heinſ. *Oſtrogogis* Med. pr. *Oſtrogothis* Lov. Exc. Gevart. *Obſtrogothis* Var. LL. ed. Antv. *Oſtrogetos* Oiſel. *Aſtrogotis* Mazar. *Aſtragetis* Thuan. *Antrogonis* Moret. pr. *Otrbyſiis* Jun. pr. *Grutungis* vet. Gyr. Med. quart. *Grutbungis* Leid. pr. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Gritungis* Med. tert. *Grutugis* ed. Vicet. *Grotunnis* Vat. ſec. Farn. Med. pr. inc. Heinſ. Put. Reg. Oxon. pr. Ambr. & Moret. pr. Var. LL. e marg. Parm. m. ſec. *Grutbunnis* tres Vatt. Pal. Oiſel. Petav. pr. Mazar. *Grotbunnis* Florent. *Gra-*

Grothundis Med. ſec. *Grothundis* Pric. Rott. *Gruthundis* Oxon. ſec. *Glutondis* Lov. *Grucondis* Exc. Gevart. *Gruthondis* Bonon. Moret. ſec. *Grocomis* Thuan. *Gruthongis* Tholoſ. Ambr. ſec. *Grotongis* Vat. quint. *Gruthendis* Petav. tert. *Grutunnis* Jun. pr. Vat. Livin. *Gratodis* Var. LL. ed. Antv. *Grutundis* & emendatum *Grutongis* Leid. ſec. *Gruthungis* & m. ſec. *Gothynnis* Exc. Laeti. *Gothongis* Exc. Cod. Rhem. poſtea ſemper *Grothungi*. *Phryx Geticos* Vat. ſec. Pal. Med. pr. item Ambr. *Getas* Med. tert. *Gothos* ed. Parm. *Phryx Geticos* vel *Phryx ager hos* Lov. *hos* deeſt in Vat. quart. & quint. *& parvae* Moret. ſec. *Ad ſcelus* Vat. tert. *En ſcelus* Vat. pr. *in mores* Ambr. pr. *&* vel *ad mores* Reg. *Sic eat in noſtra* Oxon. ſec. *Hoc* Vat. pr. m. pr. *erat* Farn. Bonon. *eat* duo Leidd. cum viginti tribus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *veſtro* Farn. Pric. *quando* Mazar. Petav. ſec. *quoniam* duo Vatt. Pric. Rott. Oxon. pr. Exc. Pat. rec. *qm̃* Petav. pr. *qñ* [f. *quoniam*] Put. Reg. Thuan. Petav. tert. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. Lov. Oxon. ſec. *Sorbuit* Vat. tert. Oiſel. *Sorpuit* Vat. pr. m. pr. *didicit molli* Ambr. pr. *torpere* pro *parere* Pat. *Vendicet* vel *Vindicet* Reg. *ſuccedant* Ambr. pr.

161. *percutit aegida*] *perculit* Moret. pr. *aëra* Mazar. Ambr. & Moret. ſec. *aethera* tres Vatt. Pal. Exc. Laeti. *aegida* Vat. tert. Oiſel. Vat. Livin. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *aegida* vel *aethera* Vat. pr. *mundo* pro *nimbo* Leid. pr. m. pr. *Rhodope raucum* Exc. Laeti. *raucum Rhodope* duo Leidd. & viginti quatuor alii, Exc. Lucenſ. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *mutum Rhodope* Oxon. pr. *magnum* ed. Vicet. *percuſſa* Jun. pr. *canna* pro *cana* Var. LL. ed. Antv. *micantibus* Rott. *exerit* Florent. *extulit* duo Leidd. & Oxon. quatuor Med. Put. Reg. Thuan. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Mazar. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *excutit* vel *extulit* Exc. Laeti. in Jun. pr. hic quatuor verſus deſunt *minor* pro *timor* Exc. Laeti m. pr. *adeo* Jun. pr. *Deo* vel *adeo* Reg. Oxon. pr. *etiam* Petav: tert. *jactabile* ed. Vicet. *jaculabile* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *miſit* Med. quart. *Fert late* Mazar. *raptis* duo Med. Reg. Petav. ſec. Moret. ſec. *vocibis* pro *nubibus* Rott. *iſta* Med. ſec. *fera* pro *freta* Var. LL. ed. Antv. *contenta* Farn. *contempta* Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Exc. Laeti. m. pr. *Tranſiit* Bonon. *adfigitur* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *affligitur* vet. Gyr. Thuan. Petav. ſec. Leid. ſec. m. pr. Exc. Gevart. *arvis* vet. Gyr. Vat. pr. Jun. Oxon. & Leid. pr. Reg. Mazar. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *horis* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Exc. Laeti. *arvis* vel *oris* Put.

170. *Senſit humus*] *Sensit* Rott. Oxon. pr. Reg. m. pr. *Nyſaeo vertice* Thuan. *Haemus* Med. quart. *Hemus* Tholoſ. *unda* Vat. quart. Pal. Farn. Med. quart. *urna* duo Leidd. & plurimi optimae notae, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *unda* vel *urna* Reg. Oxon. pr. Mazar. Ambr. pr. duo Petav. *dimiſſis* Jun. pr. *fluxerunt* vel *fleverunt* Reg. *Non Dea* duo Vatt. Petav. pr. *Hic* Rott. *Tunc* Vat. tert. *Nondum* Jun. pr. *ſtridorem praemiſſa* Pat. *Proſequitur* Med. tert. hic vero vs. deerat Jun. pr. *medicata* Petav. ſec. *Targibilum* Vat. quart. tres Med. inc. Heinſ. *Tharbigilum* Florent. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Tarbigilum* Vat. pr. & tert. Pric. Oiſel. Reg. Thuan. vet. Gyr. Vat. Livin. Moret. ſec. Leid. ſec. duo Oxon. Exc. Gevart. *Tabrigilum* Exc. Laeti, ed. Parm. *Tragibilum* Vat. quint. Farn. *Trabigilum* Med. pr. Moret. pr. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *Thrabigilum* Ambr. tert. *Tharbligilum* Petav. tert. *Tharbigalum* Leid. pr. *Tartigilum* Var. LL. ed. Antv. *Tarbigidum* Ambr. pr. *Targibalum* Vat. ſec. Put. Pat. *Trabagilum* Pal. *Bargibulum* Lov. m. pr. *Tartidium* Sched. Gud. *Turbigalum* Mazar. *Tarbigalum* Jun. pr. Rott. Exc. Cod. Rhem. quae tamen poſtea bis *Tarlibsgus* exhibent. *Targibilum* vel *Tarbigilum* Petav. pr. *aulae* omnes Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *Geticae alae* legit Heinſius cum Alberto Rubenio, & adſcripſerat „ Capitolin. in Pertinace, *Poſt in Moeſia rexit* „ *alam*. Salmaſ. p. 124. d. idem in Clodio Albi- „ no p. 83. l. 5. *Albino duas cohortes alarum re-* „ *gendas dedi*. in ala erant turmae xxxII, ut pa- „ tet ex Hygini loco apud Salmaſ. ad Hiſt. Aug. „ p. 333." *aggreditur* vel *alloquitur* Vat. pr. *tunc forte* Farn. Med. ſec. Mazar. Tholoſ. Petav. tert. *cum* Pric. Put. Pat. Bonon. *redibant* Put. *vacuis donis* Ambr. ſec. Put. *dolorem Moverat* Exc. Cod. Rhem. *ſuadet* Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Vat. Livin. *ſudet* Jun. pr. *ſuadent* Ald. ed. Vicet. Lov. m. pr. *pectus Scythicum* Med. quart. mox, *ſimulato* Oxon. pr. Leid. ſec. Med. quart. Exc. Gevart. *ſimulatae* vel *mentitae* Vat. pr. *incendia barbara* Oxon. ſec. Leid. ſec. *incedens* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *incedit* omnes Vatt. Pal. Exc. Laeti. *incendia* Bonon. Petav. ſec. Med. tert. *incedit* vel *incendit* Oxon. pr. *incedit* vel *incendia* Lov. Reg. Var. LL. ed. Antv. dein, *motu* pro *greſſu* Jun. pr.

183. *induta ſinus*] ita Ambr. ſec. *inducta* Leid. ſec. Jun. pr. duo Oxon. Farn. Rott. Florent. Put. Thuan. Petav. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. duo Ambr. ed. Parm. Exc. Gevart. *induta* vel *inducta* Reg. *reductis* Vat. tert. m. pr. tres Med. *reductos* Lov. m. ſec. Jun. pr. Leid. pr. m. ſec. *Uberius* Vat. ſec. Med. pr. *Uberior proprios* vel *Uberibus propior* Reg. *mordebat* vel *ſtringebat* Vat. quart. *mitra tereti* Med. ſec. *terea* Petav. ſec. *redeunte* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel.

Exc.

Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *redimente* vet. Gyr. *radiante* ed. Vicet. *capillos* Pat. *Strinxerat* omnes Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Moret. pr. Exc. Laeti. *Traxerat* Thuan. *Struxerat* Farn. Reg. m. pr. Ambr. pr. Lov. Jun. & Oxon. pr. *nudos* vel *nigros* pro *virides* Med. ſec. *& niveis* duo Vatt. Pal. *ac niveis* Reg. Oxon. pr. Leid. pr. Florent. Exc. Lucenſ. ſec. *redeuntem* Exc. Laeti. m. pr. *urnis* pro *ulnis* Put. *Infunditque* Tholoſ. duo Ambr. *Infuditque* Vat. pr. & tert. Rott. Oiſel. Thuan. Mazar. Jun. & Oxon. pr. Vat. Livin. *Diffunditque* malebat Heinſius. *iterum* pro *animo* Jun. pr. *quam* vel *quod* Reg. Oxon. pr. *reportat* Farn. Med. ſec. *aſtu* vel *actu* Reg. *rabie* Leid. ſec. *moritura* Put. m. ſec. *vacuos deflere* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *varios* Med. tert. *defletque* Exc. Lucenſ. ſec.

193. *tempora pandit*] *prodit* Thuan. *Arrecto* Thuan. *jam nunc* Vat. ſec. Pal. Farn. Oiſel. Med. pr. Thuan. Mazar. *i* vel *jam* Vat. pr. & quart. *tuo mucrone* Vat. quint. Put. Exc. Laeti. *novales* vel *ſodales* Med. ſec. *Grutbungus* vet. Gyr. Bonon. duo Leidd. & Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. *Grutungbus* Oxon. ſec. *Grutbunnus* Vat. pr. Rott. Vat. Livin. *Grutunnus* Jun. pr. Mazar. ed. Vicet. *Grotunnus* decem alii. *Gotbunnus* Farn. *Gritungus* Med. tert. *Gotbungus* Pric. *Grotundus* Reg. Oxon. pr. *Grotbongus* Vat. quart. & quint. Petav. pr. *Grutbongus* Florent. Med. ſec. Petav. tert. Tholoſ. *Grutongus* Med. quart. Exc. Gevart. *Grutondus* Moret. ſec. *Brutbongus* Petav. ſec. *Guitbargus* Sched. Gud. *Grutbongus* vel *Glutongus* Lov. *Grutbungus* vel *Grutbungrus* Exc. Laeti. *Excolit* Tholoſ. *diſponit* Vat. tert. *diſpones* Med. tert. *depones* Tholoſ. *ſidere* Florent. cum gloſſa *i. e. tempore. Felices animae* Var. LL. ed. Antv. *argutae* pro *Argivae* Pal. *pulchraeque* omnes Vatt. Oiſel. *pulchraeve* Oxon. ſec. Bonon. inc. Heinſ. *ſibi quae* Med. ſec. Leid. ſec. *ſi quae* Exc. Gevart. *Laconas* Lov. *Te nimium* Moret. pr. *tumido* Reg. m. pr. Moret. pr. Leid. ſec. Exc. Gevart. *marito* pro *remiſſo* Pal. *miniſtro* vel *remiſſo* Florent. Capitolin. p. 31. l. 5. Salmaſ. p. 21. f. *extitit* Rott. *Nunc refugis* Oxon. pr. *Nunc refugit* Vat. pr. & tert. Rott. *Hunc* Florent. Med. ſec. Mazar. *Nunc refugis* vel *Qui refugit* Reg. *Qui detinet* Reg. *Gloria* vel *Singula* Reg. *cupis* Oxon. pr. *tulit* Rott. *tulit* vel *cupit* Florent. *cupis* vel *cupit* Reg. *Quod dominus* Petav. ſec. *quam pulchra vocabula* Moret. pr. *Praetendis* vet. Gyr. Pric. Med. quart. Mazar. Leid. ſec. Oxon. ſec. m. ſec. Exc. Cod. Rhem. *Praetenta* Pal. *Praetentas* Florent. tres Med. Put. Reg. Thuan. Bonon. Patav. Tholoſ. duo Petav. tres Ambr. Vat. Livin. Lov. Moret. ſec. Inc. Heinſ. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. & Var. LL. e marg. Parm. *Pertentas* Exc. Laeti. *Praetendas* Farn. *Contentas* Petav. ſec. *Pertentas* vel *Contemptas* vel *Praetendas* Reg. *Praetentas* vel *Conceptas* vel *Praetendas* Oxon. pr. *pietatis* Leid. pr. m. ſec. Reg. Moret. pr. inc. Heinſ. *probitatis* vel *pietatis* Oxon. pr. *fuit* pro *ſubit* Med. ſec. mox, *tolerabilis inquam* Vat. pr. m. pr. *vel flebis* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *Cum pateant* Put. *arces* Pat. *arces* vel *urbes* Put. *aedes* vel *urbes* Med. ſec.

211. *metus poenae*] *metu* Petav. ſec. *quondam* pro *pridem* duo Med. *mors illa* Petav. ſec. *Ut mites* Moret. ſec. *mites* vel *meritos* Oxon. pr. *meritos* vel *meritis* Reg. *implacatisque* Ambr. pr. *ſtudiis* Vat. ſec. m. pr. *ſtimulis* Med. tert. *qui nunc* Pric. *non qui* Ambr. pr. *at nunc* vel *atra* Reg *ſidera* Farn. *rupit* Jun. pr. Farn. Med. quart. ed. Vicet. *rumpit* Var. LL. ed. Antv. *Vitatur* Pal. *ſervet* Vat. pr. m. pr. *ſervit* Med. pr. *inultam* Oiſel. m. pr. *adultam* Rott. Mazar. Oxon. pr. *inermem* Vat. quint. *opimam* Vat. tert. m. ſec. & *Achivum* m. pr. Vat. tert. *inultam* vel *adultam* vel *opimam* Put. *populator* pro *populatus* Ambr. pr. *Poſſidet* Ambr. pr. Jun. pr. Leid. ſec. *Poſſidet* cum σιγμῆ, Med. pr. Petav. tert. inc. Heinſ. *Praeſidet* Pric. Florent. Leid. pr. Oxon. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. Put. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. duo Petav. tres Med, Mazar. *Praeſidet* vel *Poſſidet* Moret. ſec. *Illyrico* Rott. Reg. m. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *Illyricos* Jun. pr. Leid. ſec. duo Vatt. Pal. tres Med. Put. Mazar. tres Petav. vet. Gyr. Vat. Livin. Lov. *Illiricis* Thuan. *Illyricis* Florent. m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Poſſidet Illyricos* vel *Praeſidet Illyricis* Vat. quart. Farn. *poſſedit* pro *obſedit* Vat. quint. Jun. pr. Moret. ſec. Heinſius ſeqq. adſcripſerat *Illyricum*] „ Auctor argumentorum „ in Metam. Ovid. Lib. IV. Fab. XV. *Cadmus &c.* „ *peroſus Thebarum ſedes in Illyricum profugit.* ita „ lege: vulgo *Illyrium.* v. c. *Illyricos.* Spartian. „ p. 3. lin. 34. ed. Salmaſ. p. 28. l. 36. p. 31. „ l. 34. p. 62. l. 7. p. 134. l. 27. p. 157. l. 40. & „ ſic ſaepe. *Noricum* Capitolin. p. 54. l. 18. *Illyricos* dixit Victor Schotti apud Salmaſ. Hiſt. Aug. „ p. 122." *Illyriciani* apud Spartian. in Severo p. 65. l. 40. hactenus Heinſius. mox, *illic reſponſa* Moret. pr. *hunc praemia* Thuan. *Exitus* Leid. pr. m. ſec. *adhaec* Put. m. pr. *numeroque* Vat. tert. m. pr. *Deſpicis* Mazar. *exiguumque manu* Jun. pr. *jum rumpe* Lov.

222. *Bella dabunt ſocios*] Gronovius in Exc. Exc. Schotti notaverat ſeqq. loca; Liv. Lib. XXIX. c. 30. Lib. XL. p. 460. Thucyd. Lib. III. p. 79. Xenophon. Lib. III. Hiſt. Graec. Orat. Theb. ad Athen. *jam prona* Farn. Pric. Med. quart. duo Petav. Lov. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Oxon. ſec. *jam te bella* Med. ſec. *bellare* Med. tert. *moverem* Vat. tert. Florent. Ambr. pr. Oxon. pr. *moverent* Jun. pr. *monerem* vel *juberem* Exc. Laeti. *peterere* Thuan. Exc. Lucenſ. pr. *parere* Leid. ſec. Oxon. pr. & Reg. m. ſec. Ambr. pr. tres Vatt. Pal. Farn. duo Petav. *moveare* Ambr. ſec. *properare* Jun. pr. Tholoſ. *paterere* vel *raperere* Vat. pr. Petav. pr.

peterere vel *paterere* Med. ſec. *non alter* Pat. Med. pr. Moret. pr. *nunc* Var. LL. ed. Antv. *nonne* conjiciebat Heinſius. *inermis* Farn. vet. Gyr. *inermis* vel *in armis* Florent. *ſequentur* Thuan. Mazar. Petav. tert. m. ſec. *petuntur* Pat. *credere* Med. ſec. Mazar. Ambr. pr. *curae* pro *vitae* inc. Heinſ. *ſtupeant* pro *timeant* Med. quart. *nocentes* Pal. *ſprevere virum* Pric. *refertus* Rott. *repletus* vel *repleri* Vat. pr. *repletus* vel *receptus* Mazar. *repletus* vel *potitus* Vat. quart. *Qui* vel *Cum libeat* Exc. Laeti. *Cum* Put. qui & *liceat* vel *libeat* habet. *erit* Vat. pr. m. pr. mox, *Turpis* Med. ſec. *infernas* tres Vat. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. m. ſec. Med. ſec. Leid. ſec. duo Oxon. Exc. Laeti. *infernis* Florent. m. pr. Thuan. Petav. pr. Moret. ſec. duo Med. duo Ambr. *inferni* vel *infernas* Vat. quart. *tenebriſque* Thuan. *obſcoenior* Pal. Med. pr. *fatale* pro *ferale* Med. quart.

233. *Ille pavor*] *Inde* conjiciebat Heinſius. *quod viderit* Jun. pr. *viderat* Vat. pr. & Vat. Livin. *omnia* pro *ordine* Vat. quint. *Irritatque* Vat. pr. & Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *diſcordat ab armis* Thuan. *Phrygiae* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *Phrygiam* Var. LL. ed. Antv. *Bithyno* Vat. pr. *Pachynos* Jun. pr. *Bithynios* duo Vatt. Farn. Var. LL. ed. Antv. *Biſtonios* Thuan. Tholoſ. Moret. pr. *Bithynos* vel *Biſtonios* Mazar. *qui condit* Petav. ſec. *Jonam* Ambr. pr. *Quae laeva* Rott. Florent. Exc. Laeti. *lavat* duo Vatt. Farn. *levat* duo Leidd. cum octodecim aliis, Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *levat* vel *leva* Put. Heinſius *levat* legebat, ablegans lectorem ad ea, quae ad Ovid. Lib. IV. Faſt. p. 81. notaverat. *Galatam* Jun. pr. *utrumque* Var. LL. e marg. Parm. *utrinque* Vat. ſec. *propinquos* Vat. tert. Rott. *propinquis* Jun. pr. Oiſel. Med. ſec. Pat. Thuan. Mazar. Tholoſ. Moret. ſec. Petav. tert. Exc. Cod. Rhem. *propinquos* Vat. tert. Rott. *obliquis* inc. Heinſ. *obliqui* undecim alii & Exc. Cod. Rhem. *obliquis* & emend. *obliquos* Put. *obliqui* vel *obliquis* duo Vatt. *Lydae* Moret. ſec. *Lidii* Oxon. pr. *Lydis* Var. LL. ed. Antv. *Piſidique* Thuan. Exc. Gevart. *Piſidaeque* vel *Paſidaeque* Mazar. *populi quondam* Pal. Med. pr. *priſcus* Vat. tert. *quadam longa* Oiſel. *moenia* pro *Maeona* Tholoſ. *Thraces erant Thyni* Ambr. ſec. *arant* Vat. pr. & tert. Pric. Bonon. Oxon. ſec. Vat. Livin. *erant* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Gallorum* Pat. m. pr. *Bellorum* vel *Gallorum* Put. Ambr. ſec. *Telaque* Moret. pr. *diſpoſuit* Florent. Thuan. Vat. tert. *Grajo jam* Vat. quint. Jun. & Oxon. pr. Ald. Exc. Gev. *jam Grajo* Florent. quatuor Med. Put. Thuan. Mazar. Pat. Lov. duo Petav. tres Ambr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *Halym* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *non rex* Mazar. *Iſidis expers* Exc. Lucenſ. ſec. adpoſito ✝ ſigno, quo indicatur veterem lectionem aut eraſam aut interpolatam eſſe. *poſt captum culmen honoris* pro *poſtquam puer uberis expers* Petav. ſec. *Et Phrygia primum laxavit murmura voce* Med. ſec. *primus* Pat.

255. *Hic cecidit*] ſic quatuor Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. Pat. Tholoſ. tres Ambr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *cecinit* Vat. Livin. *cecidit* vel *cecinit* Florent. *Hic cecidit* vel *Huc venit* Petav. pr. *redderet* Moret. pr. *reddit* Exc. Gevart. *umbra Minervae* Vat. pr. m. pr. *unda* Moret. pr. Petav. tert. *illuſtret* Pat. *morte* pro *pelle* Thuan. Petav. tert. *more* Med. ſec. m. pr. Leid. ſec. m. pr. *huc magnis* Moret. pr. *hinc* Exc. Laeti, duo Med. & Exc. Lucenſ. ſec. *hic* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *his* Rott. Tholoſ. *huic* conjiciebat Heinſius. *magni* Mazar. *fluctibus* Moret. pr. Thuan. *fontibus* vel *fluctibus* Vat. quart. *Midam* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *Curſus* vet. Gyr. Vat. Livin. *Currus* Exc. Laeti m. pr. Ald. *Creſus* Vat. quint. *fluviis mare* Lov. *findunt* Vat. tert. Mazar. *qui puro* Jun. & Moret. pr. *puro qui* omnes Vatt. Pric. Farn. Rott. *vitrei qui puro* vel *vitreo puri qui* Pal. *Ductus* Ambr. ſec. *Actus* Bonon. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Laeti, Var. LL. ed. Antv. *differtur* Med. ſec. *Megareaque* Med. ſec. *Mygaleaque* Ald. *Mycaleaque* vel *Megareaque* Vat. ſec. *Maeandruſque* Med. ſec. m. pr. *potant* Med. quart. *fluxuque* Oxon. ſec. *flexuſque* Vat. pr. & tert. Oiſel. *flexuque* vel *fluxuque* Florent. *nam flumine* Med. ſec. Petav. tert. *Molitur* Vat. tert. *Quam Rhodamus* Bonon. *Quorundam* Tholoſ. *Quae Rhodano* Petav. pr. *ſtimulatur* Pric. *ſtimulator* Rott. Tholoſ. Leid. ſec. Petav. ſec. Lov. m. pr. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ſtimulator* vel *ſtimulatus* Reg. Exc. Pat. rec. *Arax* Rott. Leid. pr. *Atax* conjiciebat Heinſ. *aprica* Jun. pr. duo Leidd. & Oxon. *cedriſque favet* Leid. pr. *favit* Var. LL. ed. Antv. *favent* Petav. ſec. *Fructibus* pro *Vitibus* Ambr. pr. m. pr. *glaucae* Ambr. tert. Exc. Laeti. *glaucos* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *gratos* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *fructus attollit* Jun. pr. *fluctus* Leid. pr. Vat. tert. m. pr. *extollit* ed. Vicet. *attollit* Exc. Laeti & Lucenſ. pr.

272. *Dives equis*] ſic quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *equi* Ambr. pr. *pecoris* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Reg. Oxon. pr. *pecorum* Petav. pr. Thuan. Vat. quart. *pecori* duo Leid. cum viginti aliis, Exc. Laeti, Lucenſ. pr. & Gevart. ed. Parm. & Vicet. item Ald. *quae cedit* Var. LL. ed. Antv. *cedit quae* Pric. Med. pr. Ambr. pr. Petav. ſec. Exc. Gevart. *cui cedit* Petav. pr. Leid. ſec. Vat. quint. *quod* ed. Vicet. *quoque* Ambr. tert. *picto* quatuor Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *ficto* vel *picto* Rott. *ficto* vel *ſculpto* Pric. *Sennada* Moret. pr. *Sirmada* Med. pr. *Cirmana* Thuan. *Firmada* Tholoſ. *Sinnada* & emendatum *Trabacha* Leid. pr. Oxon. ſec. *Sarmata* vel *Sindina*

vel *Sennada* Moret. ſec. *veſtis* pro *venis* Var. LL. ed. Antv. *tum Phrygiam* Med. ſec. *cum* Rott. Petav. pr. Med. tert. *tunc* Mazar. duo Med. duo Ambr. *nunc* Farn. *Getbicis populatibus* Florent. tres Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Geticis* Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. tres Petav. tres Petav. tres Ambr. ambo Moret. Vat. Livin. Ald. Exc. Gevart. & Cod. Rhem. *populantibus* Farn. Lov. duo Oxon. Exc. Laeti. *populatibus* duo Vatt. Pric. Put. Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. Vat. Livin. ambo Moret. Exc. Gevart. *uti* pro *uri* Ambr. tert. *Promiſere* Mazar. *ſecurus* Vat. tert. *ſecuris* Med. tert. *ſecuris* vel *ſecretis* Florent. *faciliſque* Petav. ſec. *rapi* Thuan. *Inrupit* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Irrumpit* Med. ſec. *patribus* pro *putribus* Vat. pr. m. pr. *torruerant* Var. LL. ed. Antv. *fecundis* Thuan. *ſecuris* vel *ſecretis* Florent. *rupibus* Vat. pr. & tert. Oiſel. Med. tert. Mazar. Oxon. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *partibus* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Exc. Laeti. *rupibus* vel *partibus* Reg. *Cybeles* Med. ſec. *Cybelle* Pric. *alacris* Mazar. Var. LL. e marg. Parm. *concitat* Moret. pr. *ſacrarum* Exc. Gevart. *Deſlueret* Thuan. *Deſtruxit* Rott. *Deſluxit* vel *Deſtruxit* Vat. tert. *capitis* Thuan.

285. *Obſtupuere*] *Obſtipuere* Ambr. tert. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *Obſtrepuere* Reg. Oxon. pr. *Corybantis* Moret. ſec. *una* Petav. tert. m. ſec. *imo* Vat. pr. & tert. Oiſel. quatuor Med. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *uno* duo Leidd. & ſedecim alii, Exc. Laeti & Gevart. ed. Parm. *uno* vel *imo* Florent. Reg. *tacita buxo* Florent. m. pr. Tholoſ. Ambr. tert. *tacita buxo* vel *tacitas buxos* Moret. ſec. *tum* Vat. pr. & tert. Leid. ſec. Exc. Gevart. *commota* Vat. pr. & tert. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Petav. ſec. Bonon. Ambr. pr. Leid. pr. duo Oxon. vet. Gyr. Vat. Livin. *irata* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Med. pr. Exc. Laeti. *irata* vel *commota* Put. *Hoc tibi* Mazar. *grandaeva* Vat. pr. Rott. Florent. Jun. pr. Leid. ſec. Med. tert. vet. Gyr. Vat. Livin. *longaeva* quatuor Vatt. Pal. Farn. Exc. Laeti. *Phrugiae* Exc. Laeti. *Dilapſus* duo Vatt. Mazar. Petav. pr. Pat. Ambr. pr. ambo Moret. *apes* pro *apex* Var. LL. ed. Antv. *Ibat* Leid. ſec. m. ſec. *banti* pro *lenti* Jun. pr. *tantaſque* Moret. pr. *quantumque* vel *quantaſque* Moret. ſec. *preſſura moras* Moret. ſec. Heinſius conjiciebat *Cadavere lentus Maeander paſſure. nato dudum* Vat. pr. Pal. Med. pr. *Parcet* Pric. *Par &* Vat. pr. & quint. Jun. pr. Lov. m. ſec. Ambr. tert. Vat. Livin. *finitimis* Ambr. tert. duo Medd. & Petav. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *finitimus* Leid. pr. & viginti Codd. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *finitimus* vel *finitimis* Vat. quint. Reg. Oxon. pr. *imploret* ed. Parm. & Vicet.

297. *arces*] *urbes* vel *arces* Jun. pr. *dudumque* Farn. *dejecta* Tholoſ. *nec* duo Vatt. Farn. Tholoſ. Oxon. ſec. Ald. Exc. Laeti. *non* quatuor Med. Put. Reg. Thuan. duo Petav. Exc. Lucenſ. ſec. *ultra veſtris* Pric. Reg. Oxon. pr. Moret. ſec. *Non juga* Thuan. *Nec* Lov. Moret. ſec. Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. Ald. Var. LL. ed. Antv. *ſulcabit veſter* Pal. Tholoſ. *curſus* Thuan. *noſtrae curae* Rott. *noſtros curſus* Jun. pr. *luctus* pro *planctus* Med. ſec. *Lambentem* Var. LL. ed. Antv. *Athis* Lov. *acris* Vat. ſec. *atris* Put. *antris* Petav. ſec. *antris* vel *Alis* Florent. inc. Heinſ. *quamvis nequeat* duo Med. Mazar. Ald. *nequeat quamvis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *tacere* Jun. pr. *ſed trepidus* Mazar. *ſtrepitus* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *vulgaverat* Jun. pr. Oxon. ſec. Med. ſec. *tamen fugit* Rott. *parvam* Jun. & Oxon. pr. Moret. ſec. *latronum* vel *jactat* Vat. quart. *exire* pro *errare* Thuan. *In ſontes* Ambr. pr. Sched. Gud. *parvam ad ſontes errare c. Latronum* Leid. ſec. & tredecim alii, ed. Vicet. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ad ſontes certare c. Latronum* Exc. Laeti. m. pr. *Ad ſontes* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *parabat* Med. pr. m. pr. *ſe judice* Farn. Jun. pr. *Vindice* Pric. Petav. ſec. Tholoſ. Med. quart. duo Ambr. *judice* vel *vindice* Vat. pr. Reg. Oxon. pr. *ruris* pro *vires* Put. m. pr.

310. *Vaſta velut Libyae*] *Vaſta* vel *Veſta* Reg. Oxon. pr. *Libye* omnes Vatt. Pal. Put. Reg. Mazar. Petav. pr. *Libyes* Exc. Laeti. *patriae* Med. tert. *venatum* Var. LL. ed. Antv. *vocibus* inc. Heinſ. *vallibus* Farn. Rott. Leid. ſec. m. pr. Petav. ſec. Ambr. tert. Var. LL. ed. Antv. *vocibus* vel *vallibus* Vat. tert. Florent. *imal* pro *ales* Vat. pr. m. pr. *Comprimitur* Vat. tert. Put. Petav. ſec. & tert. m. ſec. Pat. Bonon. Med. vero ſec. hunc verſum ſequenti poſtponit. *transmiſit* Jun. pr. *committit* Oxon. ſec. *praemittit* Oxon. pr. *habenas* Lov. m. pr. Oxon. ſec. m. pr. *ſinuatis* Put. m. ſec. *ſinuantes* Vat. pr. *ſinuantis flumina* Thuan. *pinus* Petav. ſec. *pinnis* Leid. ſec. Rott. Oiſel. Florent. m. pr. Petav. tert. Pat. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. *pennis* vel *pinnis* Reg. Oxon. pr. *volant* ed. Vicet. *ſed jam* Thuan. *ſi* vel *ſed* Reg. *Rara* Exc. Cod. Rhem. *ſonant* Rott. Thuan. Pat. Lov. Jun. pr. duo Ambr. inc. Heinſ. *fugam* duo Vatt. Pric. m. pr. Pat. *fuga* Rott. *fugat* Reg. *fuga eſt* Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *fugae eſt* Ambr. tert. Leid. ſec. m. pr. *fugae* vel *fugam eſt* Lov. *dat lumine* Med. tert. *lumine* vel *limite* Lov. *cluſo* Exc. Laeti. *Quod vero* pro *Ridendum* Farn. *Ridendum* vel *Retrorſum* Oiſel. *velata* duo Vatt. Pric. Moret. ſec. *velata* vel *revoluta* Petav. pr. *Quem* duo Leidd. & plurimi Codd. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *Quam* Ambr. pr. *Quae* Exc. Laeti. *furtum* pro *furtim* Farn. *donatus* pro *rogatus* Med. tert. *ille tamen* Ambr. pr. *notae* Vat. ſec. Pal. duo Med. quod probatur Heinſio. *nota* qua-

tuor Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *tuta* Exc. Cod. Rhem. *timentum* Vat. Livin. *timendum* Pal. Rott. Mazar. Moret. pr. *timentis* Med. quart. Thuan. Ambr. pr. Leid. ſec. Ald. *timendam* Var. LL. ed. Antv. *timendum* vel *timentum* Florent. Med. pr. & ſec. *timentis* vel *trementis* Exc. Gevart. *nullis* pro *nullam* Vat. quint. *neque prima* Med. ſec. *neque plura* Rott. dein *Vincula* pro *Cingula* Exc. Gevart.

322. *Vilis bonos*] *bonor* Ambr. pr. *texiſſe* pro *ceſſiſſe* Jun. pr. *ſpes modo* Moret. ſec. *conſilium* tres Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *con cilium* Leid. pr. Petav. pr. m. ſec. inc. Heinſ. *conſilium* vel *concilium* duo Vatt. *congreſſus* Med. ſec. *conſiſus* Pal. Med. pr. unde *confuſus* conjiciebat Heinſius. *vocat.* cum τελεία σιγμῇ, Florent. Med. pr. Bonon. Ambr. ſec. Vat. Livin. in Vat. ſec. poſt *juvenes.* interpungitur. *propinqui* vel *proterbi* Med. ſec. *Baſconesque ſenes* Florent. *Gratia* vel *Gloria* Vat. quint. *conditasque dapes* conjiebat Heinſius. *variare* Pric. Ambr. & Oxon. pr. Exc. Cod. Rhem. „ Heinſius adſcripſerat tamen ſeqq. „ *corruptae dapes*] ſic Seneca Epiſt. 95. *facili cibo nec per artem voluptatemque corrupto. cibos* „ *variare* etiam dixit Capitolinus initio Opilii „ Macrini p. 93." *venerem invitant* Med. tert. *vitam* Put. Oxon. ſec. m. pr. *vota* Bonon. *mutant* Med. quart. *irritant* legit Heinſius. *Nata* pro *Gnara* Exc. Laeti m. pr. *viridi* Petav. ſec. *differtur* Vat. tert. Oxon. ſec. *undis* Rott. Tholoſ. *Quaeſitos* Vat. pr. *Quaeſitis cibus* Rott. *Quaeſitos cibos* Vat. Livin. *Quaeſitus cibus* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *Aegaeum* Ambr. pr. Leid. ſec. Med. quart. Exc. Gevart. *Aeqevus* Var. LL. ed. Antv. *Proponti* inc. Heinſ. *Maeotia* Vat. pr. & ſec. Bonon. Med. tert. *Maeo tida* duo Leidd. & undecim alii. *Maeotica* tres Vatt. Pal. Farn. tres Med. Thuan. Mazar. duo Petav. duo Ambr. Tholoſ. Moret. pr. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *aequent* Vat. pr. m. ſec. inc. Heinſ. Exc. Laeti. *implent* Farn. Med. ſec. Jun. & Ambr. pr. Leid. ſec. m. ſec. *explent* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti m. ſec.

335. *Veſtis odoratae*] ſic quatuor Vatt. Pal. Farn. Exc. Laeti. *adoratae* Vat. ſec. Rott. Med. ſec. m. ſec. Ambr. pr. Bonon. Var. LL. e marg. Parm. & edit. Antv. *adornatae* Pric. Reg. Oxon. pr. *odoratae* vel *adoratae* inc. Heinſ. *pars maxima* Vat. tert. *riſus* Thuan. Petav. pr. *rerum* Florent. m. ſec. *vanos* Pric. Rott. Oiſel. Med. quart. Thuan. Bonon. Pat. pr. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *vanos* vel *varios* Put. *monuiſſe* Vat. tert. *alas* pro *ſales* Vat. pr. m. pr. qui & *virilis* habet. *comti cultus* conjecerat Heinſius. *oneraque* Var. LL. e marg. Parm. *cum tegmina cunctis Scrica. deſertas cuſtodit Sarmata portas* Ambr. tert. *Si Chunus* Bonon. *Sybunnus* Var. LL. *ſi Hunnus* Pat. Florent. quatuor Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſi Hunus* Leid. pr. Put. Reg. Thuan. Mazar. Petav. ſec. Moret. pr. Lov. Exc. Gevart. *ſic Hunus* tres Vat. Pat. *Sin Hunus* duo Vatt. Farn. Moret. ſec. Petav. tert. duo Ambr. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *feriat Hunnus* Med. tert. *variat* Jun. pr. *Si Chemus feriat* & emend. *ſi feriat Hunnus* Oxon. ſec. *ſi Sarmata* Farn. Florent. quatuor Med. Put. Reg. Thuan. Lov. Moret. ſec. duo Petav. totidem Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſin* Exc. Laeti. *ſic* Vat. quint. Pat. *vel* Mazar. *portus* Tholoſ. *Sollicitae* Jun. pr. *ſenae* Med. quart. *cenae* tres Vatt. Pric. Reg. Mazar. Petav. ſec *caenae* Florent. Moret. pr. inc. Heinſ. vet. Gyr. Vat. Livin. *Miratique* Exc. Laeti. *Mirarique* Exc. Lucenſ. pr. *Munirique* ed. Vicet. *cernit quas Boſporus* Moret. ſec. *abluit* Tholoſ. Var. LL. ed. Antv. *oblnit* Med. ſec. m. ſec. Florent. cum Gloſſa *i. e. tangit vel lavat. obruit* duo Vatt. Put. Thuan. Mazar. Jun. pr. Oxon. ſec. duo Leidd. tres Petav. *borruit* Vat. pr. & tert. *borruit* vel *obſtruit* Oxon. pr. *obruit* vel *obſtruit* Reg. *abluit* vel *alluit* Vat. Livin.

341. *Saltandi dociles*] *Saltanti* Put. *aurigarumque* omnes Vatt. Pal. Oiſel. Exc. Laeti. *augurio-rumque* Jun. pr. *aurigandique* Med. quart. *ducis* Vat. pr. *duces* id. Vat. m. ſec. *de compede* Pat. *Collaque* vel *Cruraque* Mazar. *lucentia* Florent. *quamvis facies* Vat. quint. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Med. pr. Leid. ſec. Exc. Laeti. *recuſet* inc. Heinſ. *repugnet* Vat. ſec. Pal. *ſuo reprobret* Petav. pr. *reprobat* duo Vatt. Exc. Pat. rec. *prodat* vel *reprobat* Reg. *profert* pro *praefert* duo Leidd. totidem Med. Pat. Petav. tert. Exc. Gevart. *Hoſio* Exc. Lucenſ. pr. *Otio* Vat. pr. *Oſia* Oxon. pr. *Aſya* Jun. pr. *Solio* ed. Vicet. *Hocia* Pric. *Oſio* Lov. duo Vatt. ambo Moret. Var. LL. ed. Antv. *Hoſio* vel *ſolio* Exc. Pat. rec. *Hoſio* vel *Boſio* Exc. Laeti. *ſubmiſſa* Med. tert. Tholoſ. *ſubnixa* Lov. Moret. ſec. Sched. Gud. Ald. Exc. Gevart. & Var. LL. ed. Antv. *ſecundo* Leid. ſec. Put. Mazar. Lov. Jun. pr. duo Petav. *ſevero* inc. Heinſ. *ſecunda* Pric. Oiſel. Reg. Thuan. Pat. Petav. pr. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *Doctior* Jun. Oxon. pr. Med. ſec. m. pr. Vat. tert. *Dulcior* vel *Doctior* Vat. quart. Reg. *facie* Ambr. pr. Sched. Gud. *ſane* probat Heinſius, qui adſcripſit locum Capitolini in Antonino: *Inſtante ſane adhuc peſtilentia, deorum cultum reſtituit* p. 31. & p. 49. l. 36. p. 67. l. 22. *huic ſane* Med. ſec. m. pr. *prodensque* Jun. pr. *monendi* Pric. Rott. Reg. Thuan. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *movendi* Leid. pr. Jun. pr. duo Oxon. Exc. Lucenſ. in Leid. pr. erat Gloſſa *i. e. evertendi.* Heinſius adſcripſerat, *movere jus* eſt *loco movere* vel *ſubmovere.* ſic *jura ſubvertere* Hiſt. Aug. p. 47. & alibi apud eosdem

ſcri-

ſcriptores. *amoto* Thuan. Mazar. Ambr. ſec. *admoto* vel *amoto* Reg. Oxon. pr. *temperat* Farn. Pric. Ambr. ſec Exc. Laeti. *temperet* Leid. pr. & octodecim ſcripti, Ald. Exc Lucenſ. Var. LL. e marg. Parm. *omina* Vat. tert. m. ſec. *fundo* Put. m. pr. *fumo* Pat. Lov. Ald. Exc. Gevart. Sched. Gud. *naſo* Exc. Laeti. *fumo* vel *naſo* Florent. *fumo* probare viſus Heinſius, qui adſcripſerat, hinc „ *vendere alicui fumum* Caſaub. ad Hiſt. Aug. „ p. 54. p. 104. l. 31. p. 106. l. 18. p. 121. „ 35. & ſaepe." mox *ſi quis* Florent. *decoquit* Mazar. *decoquet* Pal. Med. pr.

350. *Confidunt*] *Concidunt* Sched. Gud. *Hinc coquus, hinc leno* legi jubet Heinſius. *defeſſi* Vat. pr. Med. ſec. *defoſſi* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *defoſſus* Vat. quint. *defoſti* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *deſciſſi* Pric. m. pr. *dejciſi* Moret. pr. *verbere* Vat. pr. m. ſec. *vulnere* Vat. tert. Reg. Mazar. Oxon. pr. *vulnere* vel *verbere* Put. vid. Pricaeum ad Metam. Apuleji p. 374. *hic ſaepius* Leid. ſec. *in una* pro *verna* Var. LL. ed. Antv. *penates* vel *parentes* Thuan. *in altis* Jun. pr. Vat. ſec. m. pr. *arctis* vel *altis* Farn. *ſolatia rebus* Pric. Moret. ſec. *tantaeque d. ſolatia mortis* Vat. pr. & Livin. *Phrygiae ſubito* Ambr. pr. *belliſque relictis* Vat. pr. & tert. Rott. Oiſel. Mazar. Gronov. in Exc. Schotti adſcripſerat locum Cic. Lib. III. in Verr. cap. XII. *belloque relicto* duo Leidd. & viginti alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *rediere* Moret. pr. *locos* Florent. *ad jurgia* Pal. *nequicquam* vel *nequaquam* Vat. pr. *in magna* Put. *configitur* Med. tert. *contenditur* Moret. ſec. Hic vero verſus cum priore deſideratur in Moret. pr. *Quis melius librata*] Ruben. in literis ad Heinſium adſcripſit locum Chryſoſt. Homil. 19. ad populum Antioch. *ſedulo contendat rotae more totum flecter corpus* &c. *Membra rotat* Leid. pr. *vertat* Exc. Laeti m. pr. & Lucenſ. pr. item Ald. *verret* Med. tert. *verrat* tres Med. inc Heinſ. Put. Reg. Thuan. Bonon. tres Ambr. Mazar. duo Petav. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Sched Gud. *marmore* Thuan. *crine ſoluto* Pal. *ſoluto* vel *ſupino* Med. pr. *Qui magis* Bonon. Petav. tert. *edones* Var. LL. Antv. *enodes* vel *idoneos* Reg. Moret. ſec. *procerum* Vat. tert. Rott. Exc. Pat. rec *procerum* vel *laterum* Put. *artus* quatuor Vatt. Pal. Farn. Reg. Petav. ſec. marg. Iſingrini. *arcus* Vat. quart. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Mazar. Tholoſ. Ambr. ſec. ambo Moret. duo Petav. Heinſius ſeqq. adſcripſerat. Plautus eleganter de vetula, in Curcul. Act. I. Sc. II.

Bibit arcus; pluet credo hodie.

tangit membra vetulae incurvatae. *oculos qui* Leid. ſec. *motibus apti* Rott. ed. Parm. ex conjectura. *motibus* Lov. cum gloſſa, *i. e. geſticulationibus. moribus* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Jun. pr. duo Leidd. & Oxon. m. Iſingr. & Cod. Pulm. & Claver. *motibus* exhibet. vid. ſupr. vs. 182. *aptet* Oiſel.

363. *tragicos m. modos*] *jocos* Ambr. pr. Oxon. ſec. Med. quart. *jocos* vel *modos* Vat. quint. *nondum* tres Vatt. Petav. pr. Ambr. ſec. *mundum* inc. Heinſ. *medium* Put. *choro* Lov. Jun. pr. Moret. ſec. Sched. Gud. Ald. Exc. Gevart. *thoro* Thuan. Ambr. tert. *thoro* vel *viro* Pric. *choro* vel *thoro* Reg. Oxon. pr. *altas* pro *alias* Lov. atque ita conjiciebat Heinſ. *annorum* pro *armorum* Sched. Gud. *impendere* Med. ſec. *armorum poſcere* Med. tert. m. pr. *Me ſatis* Jun. pr. *Armenia* Moret. pr. *milite* Mazar. Tholoſ. Ambr. pr. ambo Moret. *tantis etiam* Ambr. pr. *Ne tantis undae* Jun. pr. *obſiſtere* Farn. *procellis* pro *periclis* conjiciebat Heinſius. mox, *Inſidet* pro *Adſidet* Ambr. pr. *Rauca movet* Farn. Pric. Var. LL. ed. Antv. *luxiſſe* Tholoſ. *impoſitis* Jun. pr. *aeque paruiſſe repenſis* Florent. m. pr. Petav. ſec. *aeque viſere repenſis* Med. tert. *aequa paveſcere* Rott. Oiſel. *aeque palleſcere* Var. LL. ed. Antv. *aequaevas viſere* vel *aeque paveſcere* Vat. tert. Put. *pennis* Farn. *Intentaeque* Med. ſec. m. pr. *laxo* Petav. ſec. *lapſo* duo Med. *tela* Med. tert. m. pr. *telam* conjiciebat Heinſius. *teneros* vel *tenebros* Put. *detergunt* tres Vatt. Pal. Farn. Ambr. pr. Mazar. Petav. pr. Med. quart. Exc. Laeti. *detergent* duo Leidd. cum viginti aliis, Exc. Gevart. Lucenſ pr. Ald. & ed. Vicet. *deſtergunt* Petav. tert. *flumine* Med. ſec. m pr. *flamine* Var. LL. ed. Antv. *comitantibus audax* Jun. pr. *Leon* Exc. Laeti. *Cyclopia* Ambr. ſec. *Cyclopela* duo Med. Put. Thuan. Mazar. Moret. pr. & Ambr. *Cyclopea* vel *Cyclopeia* Vat. ſec. Pal. Farn. *quam non* Vat. tert. *jejuna* Exc. Lucenſ. pr. *victura* ed. Vicet. *hic* Oiſel. Leid pr. Florent. *huic* Var. LL. ed. Antv. *hoc nomen* Rott. Vat. tert. *Leontis* Exc. Laeti.

380. *Acer in abſentes, linguae f.*] ſic duo Leidd. duo Oxon. Lov. ambo Moreti & Ald. *abſentes.* cum στιγμῇ, quatuor Vatt. Pric. Oiſel. *jactator* Pric. Rott. *jaculator* Var. LL. ed. Antv. *exiguuſque* Ambr. ſec. *Exiguique* Mazar. *Exiguus animi* ſine copula, quatuor Vatt. Pal. Farn. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. tres Petav. Ambr. pr. Bonon. Pat. Tholoſ. ambo Moret. Lov. Ald. Exc. Gevart. *animo* Vat. tert. Farn. Rott. Med. ſec. Put. Pat. Moret. pr. *animi* vel *animo* Petav. pr. *pectinis unci* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *uncci* Mazar. *uncti* vet. Gyr. Moret. pr. Exc. Lucenſ. ſec & hoc firmare videtur *vellera pinguia*, quod ſequitur. *Non illi* Florent. m. ſec. *purgatam* Vat. tert. Pal. Farn. duo Med. Leid. ſec. m. ſec. *purgatis* vel *purgatam* Put. *Praebuerit* Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Praebuerat* Farn. Oiſel. Florent.

Med. tert. Jun. pr. Thuan. Moret. ſec. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *tenuis* Moret. pr. Vat. ſec. Med. tert. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. *fratri* pro *ferri* Rott. *perducere* Vat. ſec. Pric. Mazar. Petav. pr. Moret. ſec. *deducere* Vat. tert. Moret. pr. Med. quart. *limas* Oxon. ſec. *varas* Med. tert. *laeteque fremebat* Lov. m. pr. *Sed quem* Pal. *qui* duo Vatt. & Medd. Put. Oxon. pr. *quod* Ambr. pr. Petav. ſec. *ad* Rott. Oiſel. *quam* vel *qui* Reg. Exc. Laeti. *ſedili* vel *cubili* Vat. pr. *Adſurgit* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Leid. pr. Exc. Laeti. *Aſſurgit* Pric. Leid. ſec. duo Oxon. *Conſurgit* Med. quart. *Exſurgit* Ambr. pr. Var. LL. ed. Antv. *exponit* Rott. Florent. Reg. Oxon. pr. *exponit* vel *expromit* Oxon. ſec. *anilem* Leid. pr. Moret. ſec. Med. tert. m. ſec. *Quid* Pric. *Quis* vel *Quid* Reg. *tepor o* Med. ſec. m. pr. *torpor*, vel *ſtupor O* Vat. pr. *cluſi* Exc. Laeti. *patimurque* vel *patimurne* Vat. pr. *Creſcere* Med. quart. *Gliſcere?* cum ſigno interrogationis. Med. ſec. *deſidia* Farn. *trahimur* Jun. pr. *trahimus* vel *trahitur* Exc. Laeti.

395. *numquam mea*] ſic Vat. Livin. *mea numquam* Med. quart. Ald. *Latonia* pro *Tritonia* Moret. ſec. *peragatur* Vat. tert. Rott. *peragetur* vel *peragatur* Put. *iter* Jun. pr. Thuan. *furorem* Petav. ſec. Med. quart. ed. Parm. *favorem* Med. tert. Tholoſ. *pavore* legebat Heinſius. *leviorem* Exc. Lucenſ. pr. *graviorem* Exc. Laet. ed. Vicet. *Targibilum* tres Vatt. Pric. Oiſel. duo Med. Petav. pr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *Tharbigilum* Farn. Petav. ſec. Bonon. tres Ambr. Lov. Leid. ſec. *Trahigilum* Leid. pr. Oxon. pr. Pal. duo Med. Mazar. Tholoſ. Moret. pr. ed. Parm. *Targibulum* Med. quart. *Tarbigilum* Reg. Thuan. Jun. pr. Oxon. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. Moret. ſec. Petav. tert. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Tarbigalum* Vat. tert. Rott. *Targibalum* Vat. ſec. Put. Pat. *timidum* Vat. pr. Rott. Oiſel. Moret. ſec. duo Oxon. Exc. Laeti, & ed. Parm. *defenſoresque* Leid. pr. *Gruthungos* vet. Gyr. Petav. ſec. Med. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Gruthonnos* Florent. Tholoſ. Med. & Leid. ſec. *Grutunnos* Jun. pr. inc. Heinſ. ed. Vicet. *Grothunnos* Moret. ſec. *Grotunnos* Vat. ſec. Pal. Farn. Med. pr. Put. Moret. pr. *Grotunos* Oxon. pr. *Grotungos* Vat. quint. *Grutonges* duo Ambr. *Grotongos* Petav. pr. Med. quart. *Gruthunnos* Leid. pr. Vat. tert. Rott. Oiſel. Mazar. Vat. Livin. *Gruthongos* Exc. Gevart. *Gruthanos* Pric. *Gothunnos* Pat. *Glutonnos* Lov. *Grutonnos* Oxon. ſec. Petav. tert. *Grotumpnos* Reg. *Gothumpnos* Thuan. *Gotlunnos* vel *Gruthungros* Exc. Laeti. *populator* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *aves* duo Vatt. Petav. pr. m. pr. *oves* Vat. ſec. *paceque* Jun. pr. *parte relata* Oiſel. *relicta* Oxon. pr. *reducta* Pric. Reg. Moret. ſec. m. ſec. *His iterum dictis* Reg. Oxon. pr. *Conſilii* Vat. tert. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. Mazar. Petav. ſec. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *Concilii* Leid. pr. Jun. pr. tres Vatt. Moret. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *Conſiliis* Vat. ſec. Pal. Pric. Med. pr. Petav. tert. *quoties caveis* Med. quart. *cuneis* Vat. ſec. Pal. Med. pr. *flectere* pro *flentem* inc. Heinſ. *Troida* Petav. ſec. *Troſida* Med. tert. *finxit* Rott. Moret. pr. *vidit* Vat. ſec. m. pr.

406. *excitis*] *accitis* Vat. tert. Mazar. *exutis* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *exitiis* Exc. Lucenſ. ſec. adpoſito + ſigno, ut notetur veterem lectionem aut eraſam aut interpolatam eſſe. *irrevocabile* Pric. Jun. pr. *Arripit* duo Vatt. Exc. Laeti. *Prodidit* pro *Arripit* Oiſel. *infauſtoque* vet. Gyr. Vat. Livin. Ambr. pr. Mazar. Med. tert. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. Exc. Lucenſ. ſec. *infeſtoque* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Jun. pr. Oxon. ſec. Leid. ſec. *infeſtoque* vel *infauſtoque* Put. Reg. *Maeonias* Pat. m. ſec. *aulae* Ambr. pr. *imbre* vel *umbrae* Vat. tert. *aurae* conjiciebat Heinſius. *Aſſiduis ludis* ed. Parm. *Aſſiduis* Florent. Med. tert. Lov. ed. Vicet. *Aſſiduus* Exc. Lucenſ. pr. *ludis* deeſt in Oiſel. *Aſſiduis ludis* vel *Aſſiduus ludus* Reg. *umbraſve* Vat. ſec. *peti* Exc. Laeti. m. pr. *multumve* Oxon. pr. *multum* ſine copula Farn. *vultumve* Reg. *ſub clipeis* Med. ſec. *ruinas* pro *pruinas* Med. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. ceterum duo hi verſus deſunt in Med. quart. *Stilico* Vat. ſec. *tegeret* Lov. acute, *ut notat* Heinſius. *hyemale* Mazar. *diris* Med. ſec. Petav. ſec.

416. *Ancyranique*] ſic Pric. Oiſel. Florent. Med. tert. & ſec. m. pr. Bonon. Pat. Vat. Livin. vet. Gyr. Leid. ſec. inc. Heinſ. duo Ambr. Exc. Laeti, Lucenſ. ſec. *Anciranique* Lov. Put. duo Petav. *Amphyranique* tres Vatt. Pal. Jun. pr. *Amphyranique* Thuan. Mazar. Petav. pr. Ambr. tert. Ald. *Anephiranique* Vat. ſec. *Anſitanique* Farn. *Anſiranique* Moret. ſec. *Anticheranique* Oxon. pr. *Antichcranique* & emendatum *Ancyranique* Reg. *Non comitem* Med. quart. *praecedet* Oxon. pr. *legio* Jun. pr. Inc. Heinſ. Vat. quint. *regio* Exc. Laeti. m. pr. *legio* vel *regio* Med. pr. deeſt autem hic verſus in Moret. pr. *Advigilant* ed. Vicet. *eundo* Vat. ſec. *Vitandaeve* Pric. *cornua vertunt* inc. Heinſ. *ſparſim* Ambr. tert. *operta* Vat. pr. m. pr. Vat. Livin. *feruntur* Pal. Med. pr. *ignotos* Vat. pr. m. pr. *ignotas anguſto* duo Leidd. & maxima pars Codd. Sched. Gud. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ignoto* Vat. tert. Rott. *ignotas arguto* vel *anguſto* Reg. *ignotas anguſto* vel *anguſtas ignoto* Put. m. ſec. *anguſto* quatuor Vatt. *ignotos calles* legit Heinſius. *limite* Pat. Oxon. pr. *limite* vel *tramite* Put. *orba magiſtri* Pric. m. pr. Ambr. pr. *in arbitrium* Pat. m. pr. *puppes* pro *rupes* inc. Heinſ.

Heinſ. *ſecandas* Med. tert. *ſulcandus* Exc. Laeti. *qui* Vat. pr. duo Med. Tholoſ. Lov. Vat. Livin. *cum* Vat. tert. Reg. m. pr. *cui* tres Vatt. Farn. Oiſel. Exc. Laeti. *quoi* ed. Vicet. *cum* vel *cui* Oxon. pr. *federa monſtro* tres Vatt. Farn. Exc. Laeti. *foedere monſtra* duo Leidd. & tredecim Codd. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *tantum c. f. rerum* Vat. Livin. *foedere monſtrum* vel *foedera monſtro* Vat. pr.

429. *caeca profundi*] *caeca* vel *caſſa* Vat. quart. *profundi* vel *futuri* Ambr. pr. *natandi* vel *reverti* Vat. pr. *depreſſa* Lov. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *vacuos* Moret. pr. *vanos* vel *varios* Vat. quint. *allidit* Pric. *illudit* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Var. LL. ed. Antv. *Targibilus* duo Vatt. *Tarbigilus* Vat. pr. Pric. Oiſel. duo Med. Reg. Thuan. Lov. Moret. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Gevart. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Tharbigilus* Florent. m. pr. Leid. ſec. duo Oxon. duo Petav. tres Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Tabrigilus* Exc. Laeti. *Trabigalus* Mazar. *Thragibilus* Farn. Tholoſ. *Tarbigulus* Jun. pr. *Tharbigalus* Vat. tert. Rott. *Targibalus* Vat. ſec. Put. Pat. *Trabigilus* Florent. m. ſec. Leid. pr. Moret. pr. ed. Parm. *Targibulus* Med. quart. *faſtusque* Mazar. *flatusque* vel *faſtusque* Pric. *levis* Vat. quart. Rott. Oxon. ſec. Leid. ſec. Exc. Laeti. *leves* ſeptemdecim ſcripti & Var. LL. e marg. Parm. *marcent epulis* Med. pr. *marcet* Ambr. tert. *hoſtisque* Moret. pr. Med. tert. *crepent* Med. tert. *ſonant* vel *crepant* Exc. Laeti. *cum* Exc. Laeti. Ambr. tert. *membra cubili* Exc. Laeti. *tarda cubili Membra levant* Leid. ſec. Med. quart. Exc. Gevart. *ſopores* Leid. pr. Oxon. pr. *ſine fine* Pal. Med. pr. *morte* Jun. pr. Moret. pr. Oiſel. Exc. Cod. Rhem. *ſub morte* Mazar. *more* vel *morte* Florent. *tumulis* Oxon. pr. *inmanes* Put. m. pr. *aggregat* Oxon. pr. *undas* Exc. Laeti.

440. *Ipſe Leo dama*] *Leon* Exc. Laeti. qui & *damis* habet. *fremebundus* Tholoſ. *Occidit* Thuan. *Per mare reptabat* Med. tert. *ſubmixta* Moret. pr. Heinſius hic quaedam deeſſe ſuſpicabatur. *pinguis* Vat. pr. m. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. *pectore* Vat. tert. *miles* Vat. ſec. m. pr. *ſuſpirant corpora molis* Vat. pr. m. pr. *More ſuis* Pric. *ſui* Vat. pr. m. pr. *quae jam dapibus* Jun. pr. Pric. Thuan. *quotiens* Var. LL. ed. Antv. *quaties* duo Med. Ambr. ſec. *quatiens* Vat. quart. Oiſel. Petav. ſec. ed. Parm. *quaciens* duo Oxon. *quoties* vel *quatiens* Reg. *Oſius* Vat. tert. Lov. ambo Moret. *Ocius* Exc. Laeti. *Oſilis* Jun. pr. *aliquis* ed. Parm. & Vicet. *Oſias* Oxon. pr. *Hoſias* Pric. *Hoſius* vel *aliquis* Exc. Pat. rec. *Armatusque ſinus cingit* Thuan. *Armatur* vel *Armatus* Oiſel. *latus* pro *ſinus* Med. quart. *voluptat* Var. LL. ed. Antv. *Quas partes figat veribus* Put. *Quae* vel *Quas* Oxon. pr. *partes verubus* Put. m. ſec. *veribus* Med. pr. *partes* vel *partis* Oxon. pr. *Mandat* & *diſtentat* Petav. ſec. *Flagrat* vel *Fervet* Vat. pr. *pulſatus* pro *pulſu* capit Heinſius. ſic *cruſtulatum* pro *cruſtulis*. vid. Salmaſ. ad Spartian. p. 63. Gronovius in Excerptis Schotti citaverat Barth. Lib. xv. Adverſ. cap. 14. *perſtrepit* Jun. pr. *auctu* pro *ictu* id. Jun. *Cum texit* Pal. Med. pr. *Conteritur* Ambr. pr. Sched. Gud. *Contexit* vel *Texitur* & Exc. Laeti. *Subtexit* legebat Heinſius, qui adſcripſerat Lucan. Lib. IV. p. 183. *Subtexit coelum nox*. ex vet. Cod. Petav. *vanus* Vat. quart. *variis* Pat. *vanus* vel *varius* Vat. quint.

452. *Ecce levis*] *Eſſe* Var. LL. ed. Antv. *leves* Vat. pr. Oxon. ſec. m. ſec. inc. Heinſ. duo Med. *concitat* Jun. pr. *Leon* Exc. Laeti. *Integit* pro *Integer* Put. *Qui tibi* Rott. *degener* Oiſel. *deneget* Vat. tert. *ſolio campum* Exc. Lucenſ. pr. *ſolium campo* Vat. tert. Pal. Farn. duo Med. Thuan. Mazar. Tholoſ. Moret. pr. Petav. tert. ed. Vicet. *ſolium campo* vel *ſolio campum* Reg. *proponere* Petav. ſec. *ſuadet* Pal. Med. pr. *juſſit* Jun. pr. Oxon. ſec. *avitum* Sched. Gud. *Qui bene* Oxon. ſec. Petav. pr. m. ſec. *laudabas* Put. *carmina* Lov. ambo Moret. duo Leidd. totidem Oxon. Ald. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *crimina* Farn. *tramina* vel *carmina* Reg. *flumine lanas* vel *telas* pro *carmina tutus* Med. tert. *frigata* Jun. pr. *frigora* vel *crimina* Vat. tert. *taces* pro *jaces* Ambr. pr. *haec dum* Mazar. *vellera* vel *ſtamina* Vat. pr. *curas* pro *vitas* & *Tende* pro *Tandem* Jun. pr. *ſola tibi* Exc. Laeti. *venerunt* Bonon. *meruerunt* vel *venerunt* Put. *ſtamina* pro *ultima* Pric.

462. *Jam vaga*] *An vaga* Med. pr. *denſis rumoribus* Moret. pr. *delata* Moret. pr. inc. Heinſ. *canebant* Ambr. pr. *Chaonios* Thuan. *Migdonios* Vat. quint. *Mygdonios* Med. tert. *caetibus* Petav. ſec. *mortibus* Med. ſec. *Pamphylias* Thuan. *Pamphineos* Jun. pr. *Pamphylios* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Pamphylos* Vat. Livin. Moret. pr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *Piſadasque* Vat. ſec. *Paphidasque* Reg. *Phaſiasque* Thuan. *Phaſidasque* Jun. pr. Oxon. pr. *in omni* ed. Vicet. *Tarbigulus* Jun. pr. *Tarbigalus* Vat. tert. *Terbigilus* Med. tert. *Thabigulus* Med. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *Turbigulus* Thuan. *Trabigulus* Mazar. *Trabigilus* Leid. pr. Oxon. pr. Pal. Med. pr. Tholoſ. Moret. pr. *Targibalus* Vat. ſec. *Tragibilus* Exc. Laeti. *Thardigilus* Lov. *Tharbigilus* Florent. duo Petav. *Tarbigilus* Leid. ſec. & octodecim alii, ed. Vicet. & Var. LL. ed. Antv. *ſonat* Rott. Oiſel. Farn. duo Vatt. Reg. Thuan. Mazar. Exc. Laeti m. pr. *tonat* duo Leidd. & plurimi Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſonat* vel *tonat* Florent. *contendere* Thuan. *Curſus* Vat. pr. Bonon. Ambr. pr. Vat. Livin. *curſu* conjiciebat Heinſius, qui adſcripſerat. ſic alibi

Hiſpida tendebat bifido veſtigia curſu.

Bi-

Bithyniis Vat. ſec. Med. pr. *Bithynios* Med. ſec. *muro* pro *Tauro* Med. tert. *corruptis* Vat. ſec. Mazar. *ferunt* ed. Vicet. *vera* duo Leidd. & Oxon. Jun. pr. Lov. ambo Moret. Ald. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *vela* Ambr. pr. *vera* vel *verba* Oiſel. *pavoris* Lov. *timoris* Ambr. pr. Med ſec. *Ingenia &* Moret. pr. *longe proſpectant* Leid. pr. *ſpectavit* Vat. tert. *ſpectant* Med. ſec. *puppibus* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *a puppibus* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Ambr. ſec. *e puppibus* Med. quart. Bonon. Ambr. pr. Leid. ſec. Vat. Livin. *rupibus* conjiciebat Heinſius. *ventoque relatas* Med. tert. *baerere carinas* Thuan.

474. *Hos inter ſtrepitus*] *fremitus* Vat. quint. *rurſum* Mazar. *peroſus* Vat. tert. *jam finem* Moret. pr. *ſinem jam* omnes Vatt. Pal. Oiſel. *pacis* Moret. pr. *paci* vel *pacis* Ambr. ſec. *Rarus babet* Farn. *Medios* Var. LL. ed. Antv. *regis* Exc. Pat. rec. *cuncto* duo Med. Bonon. Pat. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. item ed. Vicet. *cunctos* Leid. pr. cum quindecim ſcriptis & Var. LL. e marg. Parm. *cuncto* vel *cunctos* Ambr. ſec. Heinſius adſcripſerat, *cunctum genus* Victor apud Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 26. *cuncti canes* Spartian. p. 9. l. 39. ſic MSS. vid. Salmaſ. p. 57. Cic. Philipp. II. *cunctus Senatus* pag. 13. a. ed. Farn. & ibid. *cuncta civitas* pag. 15. a. *manet* Petav. ſec. *movet* Put. Bonon. Moret. ſec. Jun. pr. *movent* Var. LL. ed. Antv. *generi* Med. tert. *generis* Leid. pr. Jun. pr. Moret. ſec. tres Vatt. Pal. Farn. Florent. m. ſec. duo Medd. Thuan. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *generi* vel *generis* Ambr. ſec. *bic quid non audeat* Med. quart. *Eutropium* Jun. pr. *fidum vobis* id. Jun. *ſodalem* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *Saporem* vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *Siporem* vel *ſodalem* Vat. pr. *Pertulit* Moret. pr. *moenia* pro *vulnera* Med. ſec. m. pr. *miſit* Pat. *miſit* vel *movit* Put. *Rupturusque* Vat. pr. *Rupturasque* Vat. Livin. *Rapturusque* Pric. Pat. Ambr. pr. *Rapturasque* duo Leidd. & plurimi optimae notae, Exc. Gevart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Rupturusque* vel *Rapturasque* Put. *Rapturasque* vel *Rupturasque* Vat. quint. *fracturasque* conjecerat Heinſ. *leto:* Thuan. *lecto* Vat. pr. m. pr. Bonon. *trans menia* Exc. Pat. rec. *Tibridis* Ambr. pr.

485. *Tum vero*] ſic duo Leidd. cum viginti duobus Codd. & Exc. Lucenſ. ſec. *Tunc* quatuor Vatt. Farn. Pric. Rott. *Decidunt* Petav. tert. [hic vero verſus deeſt in Mazar. & Moret. pr.] *animi* pro *ſepti* Med. ſec. *cepti* Vat. tert. *Infeſtos* Farn. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Infenſos* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *revocabile damni* ed. Vicet. *Eventum Stilico* Jun. pr. *Stilico rerum* Farn. Tholoſ. *ſtolido rerum* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. *ſtolidis* conjiciebat Heinſius. *magiſtros* Vat. tert. *Jamque* Jun. pr. *uno de ſanguine* Moret. pr. *corpore natos* vel *ſemine fratres* Lov. *Japetioniadas* ambo Moret. Vat. ſec. *Japetionidas* tres Med. Exc. Lucenſ. ſec. *generis de ſemine noſtri* Med. ſec. m. pr. *fixiſſe* Jun. pr. *pinxiſſe* inc. Heinſ. *quiscumque* Mazar. *multoque* Vat. pr. m. pr. Bonon. Put. Pat. Ambr. pr. Leid. ſec. Exc. Gevart. *multumque* decem alii. *intexuit* Ambr. pr. *innexuit* Pric. m. pr. *inexuit* Pat. *intexuit* vel *innexuit* Vat. pr. *ventura canunt* Tholoſ. *Caſſibus* Jun. pr. Oxon. pr. Med. ſec. Florent. *pravos* inc. Heinſ. *pravus* Var. LL. ed. Antv. *condidit* Vat. tert. *vendidit* Rott. *edidit* quatuor Vatt. Farn. Oiſel. quatuor Medd. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *condidit* vel *edidit* Oxon. pr. *auctor* Med. tert. *actor* Pal. duo Med. *Quem miro* Med. tert. *perbiment* Vat. tert. *generi* pro *Graji* Med. quart. *Epimetbida* Put. Moret. ſec. *fratres* pro *vates* Rott. *His nibil* Thuan. *Ter nibil* Tholoſ. *aetbereis* Petav. ſec. *poſt membra* Pric.

499. *Hi pecudum*] *Cum pecudum* Ambr. pr. *imperitia* pro *impendentia* Vat. pr. *impendentia* vel *impedientia* Reg. *Non res* Vat. quint. Petav. pr. *feruntur* pro *queruntur* Jun. pr. *ſero* Farn ed. Vicet. *ſerie* Vat. pr. *ſerum* Med. tert. *miſeri* Ambr. pr. *ſeri* duo Leidd. & maxima Codd. pars, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Ald. & ed. Parm. *In Stilicone* Vat. ſec. *Et Stilicone* Vat. pr. *acervum* pro *acerbum* Vat. pr. *Ingratumque ſimul* Lov. *faſtorum* Med. ſec. *berror* id. Med. m. pr. *audirent* Put. m. pr. Pat. *timebant* Vat. tert. m. ſec. Pat. Med. ſec. *tremebant* Vat. pr. Florent. Med. pr. *timebant vel tremebant* Moret. ſec. *bunc tantis - bunc pariter* Reg. Med. ſec. *boc tantis - boc pariter* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *bunc* vel *boc* Oxon. pr. *tantum* Med. tert. *juſti ſenesque* Vat. tert. *ſontes juſtique* Moret. ſec. *Heu pueri* Vat. pr. *parens* Farn. *inſtanti ludo* Mazar. *ſoluto* Jun. pr. *Latius* Pal. *Latius* vel *Laetius* Oxon. ſec. *admoto* Med. tert. *exitio vacuas* Thuan. *auxilio* vel *exiguo* Oxon. ſec. *invaſerat* Vat. tert. *evaſerit* Thuan. Petav. ſec. *ſuos* Pal. Med. & Jun. pr. *proturbat* Tholoſ. *perturbet* duo Vatt. Pric. Med. ſec. Mazar. Jun. pr. Moret ſec. duo Petav. *in iſtros* pro *inultos* Med. quart. *Tunc demum* Thuan. Mazar. Pat. Tholoſ. Leid. ſec. Exc. Gevart. *Te demum* Moret. pr. *patremque* Med. quart. ed. Vicet. *ad litora tendit* Pal. *ſidera* Med. ſec. m. pr.

517. *Qui ſe tradiderint*] *Quod* Jun. pr. qui & *tradiderant. famulo* duo Vatt. Farn. Oxon. pr. Med. quart. ed Vicet. *famulis* tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Petav. ſec Bonon. Pat. Tholoſ. Moret. ſec. tres Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *famulo* vel *famulis* Lov. Florent. *Stilicone* Vat. ſec. *Mutatis* Vat. pr. *Mirati* Bonon. Exc. Cod. Rhem. *Mirantur proprii paulatim* Oxon. ſec. *ſtrepuere* Put. m. pr. Bonon. Ambr. pr. *ſtipuere* Reg. Petav. pr. m. pr. [deeſt vero hic verſus in Mazar.] *fruſta furoris* Rott. *Advertuntque*

Vat.

Vat. tert. m. pr. Rott. Florent. Jun. pr. Petav. ſec. *Avertunt* Ambr. pr. *Avertuntque* Pat. *proſtratis* vel *projectis* Vat. pr. *Aonia taedas* Moret. pr. *Thebis* Vat. pr. Bonon. *e monte* Ambr. pr. *reverſi* Petav. ſec. *infeſtis* pro *infectis* Med. ſec. m. pr. *Cpatuit* pro *Quum patuit* Jun. pr. *venatus* Pric. *venator* vel *venatus* Vat. pr. *matrisque rotatu* Med. tert. *natique rotatum* Pat. m. pr. *Aſpexere* Pal. Vat. ſec. Med. pr. Jun. pr. Put. Pat. *Aſperſere* Vat. pr. *greſſu* Put. *fingunt* Leid. ſec. cum novem aliis, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *figunt* vel *fingunt* Moret. ſec. *defiſſe* vet. Gyr. Med. ſec. Reg. Moret. ſec. duo Petav. Ambr. tert. *deciſſe* Leid. pr. Vat. tert. Jun. & Oxon. pr. *deſceſſe* Exc. Lucenſ. ſec. *diſceſſe* Vat. ſec. *deſciſſe* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Lov. m. ſec. Bonon. Pat. Moret. pr. duo Ambr. Ald. & Sched. Gud. *defiſſe* vel *deſciſſe* Vat. pr. *deſciſſe* vel *diſceſſe* Petav. pr. *protinus ipſam* Leid. pr. Petav. tert. *& Italiam* Pat. *ad* vel *in Italiam* Oxon. ſec. *patentem* Oxon. ſec.

528. *Non radiis r. comam, nec f.*] Deeſt hic verſus Moret. pr. *comas* Var. LL. ed. Antv. *nec lumine ſicco* Reg. *nec* Petav. tert. *non* Leid. pr. Jun. pr. duo Vatt. & Medd. Petav. pr. Thuan. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *flamea vultum* Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *flamine vultum* Med. quart. *flammea vultu* Leid. pr. & octodecim ſcripti, Var. LL. ed. Antv. Ald. & ed. Vicet. *flammea vultus* inc. Heinſ. *flammea vultum* vel *cincta* Exc. Laeti. *non lumine ſueto* Put. Vat. tert. *flamea* vel *flamave* Lov. *flammea vultum* vel *luce coruſca* Vat. pr. *nec luce coruſca* vel *nec flamea vultu* Oxon. ſec. *nec flammea vultum* vel *non lumine ſueto* Pric. Florent. Put. *nec lumine ſicco* vel *non flamea vultu* Oxon. pr. *Non croceum* Jun. pr. Ambr. ſec. Thuan. Petav. pr. duo Vatt. Pric. Med. ſec. inc. Heinſ. *lurida* Vat. quint. Petav. pr. *vultu* inc. Heinſ. *luctu* vel *vultu* Put. *texit cum* Leid. pr. Med. tert. *Quae ſimul* Bonon. *non cauſſa* Pat. *patebat* Vat. pr. *Atraque* Moret. pr. *Altaque* Leid. ſec. & plurimi Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. & Var. LL. ed. Antv. *Atque ita* Vat. tert. Rott. Oiſel. Mazar. Petav. tert. *Atque haec* Med. ſec. *ita* deeſt in Med. quart. *Altaque* vel *Atque ita* Reg. Oxon. pr. *lacrimis* Farn. mox, *Si me* Jun. pr. *Ludibrium famulis ſic me* Pal. Med. pr *famulo* Med. quart. *famulis* vel *famulo* Lov. *ductorque* Vat. ſec. m. pr. *ſolamne* Moret. ſec. *Heſperiem* Pat. *domiti nec te* Vat. pr. *bella* vel *tela* Oxon. ſec. *tyranni* Mazar. cum gloſſa *i. e. Rufini*. *Gallisque dedit* vel *fuit* Oxon. pr. *geminos fratres* Pat. Med. tert. Vat. quart. *actore* Pal. duo Med. Var. LL. ed. Antv. *fluit* conjiciebat Heinſius. *ſi jam* Rott. Oiſel. *ſic jam* Pat. *cui* vel *jam* Moret. ſec. *movendi* Farn. *furenti* Vat. tert. m. pr. *Occurrat* inc. Heinſ. *ira* vel *aula* Vat. pr. *fratrisque memor* Rott. *reluxit* Exc. Lucenſ. ſec. *reduxit* ed. Vicet. *Stiliconis* Vat. ſec. *pro caeca* Vat. pr. Put. *jam cingi* pro *conjungi* Farn. *retentus* pro *recentis* Lov. m. ſec. *armis* vel *auſis* Florent.

549. *monſtroſa mihi*] ita omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *monſtroſa lues* vet. Cod. Anglic. teſte Heinſio, qui adſcripſerat. „ ſic *peſtem*, *labem* & *cladem* hominem nequam vocabant. vid. „ Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 157. ſic *peſtis* initio „ vitae Alexandri Severi." *Caſtratus Rufini* Thuan. *ſimilis* Petav. ſec. *ludos* vel *luſus* pro *luctus* conjicit Heinſius. *ſexum domini* Moret. pr. *mutaſſe* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *mutare* Pal. quatuor Med. Mazar. Bonon. inc. Heinſ. ed. Vicet. *thalamis clauſis* Thuan. *clatris* pro *clauſtris* Vat. quart. *timidusque* Med. quart. unde *timidumque* corrigebat Heinſius. *inſidioſa* vel *invidioſa* Put. *nedum* inc. Heinſ. *nondum* duo Vatt. Pal. Med. pr. Lov. Petav. pr. *rura* Med. ſec. m. pr. *vita* Var. LL. ed. Antv. *tantas* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *totas* vet. Gyr. Vat. Livin. Put. m. pr. Bonon. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *totas* vel *tantas* Vat. pr. *audebant* Vat. ſec. Pal. Oiſel. Pric. m. pr. Med pr. Thuan. Mazar. duo Petav. ambo Moret. Ambr. tert. inc. Heinſ. *vertere* Bonon. Pat. Ambr. pr. Med. quart. *ſumere* viginti Codd. Exc. Gevart. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *ſumere* vel *vertere* Vat. quart. Put. Tholoſ. duo Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Sed poſtquam* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Bonon. Ambr. tert. *fece remota* Mazar. *faſce* Oiſel. duo Med. Lov. m. pr. Petav. ſec. *faſce retento* Pric. Rott. *farce* Var. LL. ed. Antv. *fece retenta* vel *faſce retento* Reg. *faſce* vel *fece* Petav. tert. *Pejoresque legit* Thuan. *dignusque ſatelles* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. ambo Moreti, ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *dignosque ſodales* vel *dignusque ſatelles* Ambr. tert. *Hic* Pat. *Hoſias* Reg. *Oſias* Pric. *Ocius* Vat. quint. *Socius* Thuan. *Oſius* Vat. tert. Moret. ſec. Ald. *Leon* Exc. Laeti. dein *aperta cupido* Med. tert.

561. *Patricius*] *Patriciis* conjiciebat Heinſius. *maculat conſul* Med. ſec. *maculans* Med. tert. *vendis* Pric. *quos ille* Reg. *regit* Vat. tert. Farn. Ambr. tert. Exc. Laeti. *gerit* ſeptemdecim Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. „ Heinſius adſcri„ pſerat locum Laud. Seren. vs. 194.

„ —— *commiſſosque labor ſic geſſit honores.*

„ ſic *gerere Conſulatum* Capitolin. Pertinace p. 54. „ l. 30. & *gerere praeturam* p. 56. l. 9. &, quod „ mirum, *gerere provinciam* p. 57. l. 13. p. 124. „ l. 24. *ſcrinium gerere* non *regere*, ut quidam „ apud Caſaub. p. 165." *gerit* vel *tegit* Pric. *gerit* vel *regit* Put. *flexit* Ambr. pr. *fluxit* vel *crevit* Vat. pr. *Inſultant* Ambr. ſec. Med. quart. *Exſultant* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Inſultant* vel *Exſultant* Vat. pr. Lov. inc. Heinſ. *volenti*

omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *volentum* Ambr. pr. Sched. Gud. *volenti* vel *moventi* Med. pr. *ſqualebit* Lov. m. ſec. *ſqualevit* Vat. pr. *ſcalebit* Var. LL. ed. Antv. *ſqualeſcit* Reg. Oxon. pr. *ſqualebat* Leid. pr. m. pr. Ambr. pr. Med tert. Thuan. Tholoſ. ambo Moret. Exc. Cod. Rhem. *ariſtis* Jun. pr. Vat. ſec. Pal. tres Med. *ariſtis* vel *aratris* Thuan. *Ei mihi* Florent. Put. Reg. Thuan. Petav. ſec. *Heu* duo Vatt. Pric. Jun. & Petav. pr. *Ignavis* pro *Ignaras* Thuan. *& extremo* Moret. pr. *comitatus* vel *equitatus* Vat. pr. *Oaxe* Vat. ſec. Pal. *Oraxe* Vat. quart. Med. pr. Petav. pr. *ab axe* Moret. pr. Med. tert. *ipſosque* Med. ſec. *decorem* Vat. tert. *decorae* Moret. ſec. Ald. *decorum* Pal. Farn. tres Med. Moret. pr. Leid. ſec. m. ſec. Thuan. Mazar. *decorae* vel *decorum* Vat. quint. *Pena* Farn. *Scbythiae* Thuan. *uſſit* vel *arſit* Mazar.

572. *Utque gravis*] *Atque* inc. Heinſ. *nulloque inſtante* Var. LL. ed. Antv. *caede ruit* Ald. *mucrone cruento* Vat. tert. Put. Reg. *ſecundo* duo Leidd. & magna pars Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Ald. item Var. LL. ed. Antv. *ſecundo* vel *cruento* Florent. Exc. Laeti. *vulgus* pro *vulnus* Jun. pr. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *jamjam mibi* Jun. pr. *boſtis* Ambr. pr. Petav ſec. *ab ipſo* Vat. tert. Rott. Florent. Reg. Moret pr. *quondam Romana* Med. quart. inc. Heinſ. *bumana* Moret. pr. *Grutbungi* Vat. tert. Rott. Oiſel. Med. tert. Exc Lucenſ. ſec *Grutungi* Bonon. *Gbrutungi* Vat. pr. *Grutbunni* vet. Gyr. Vat. Livin. *Grutbuni* Mazar. *Grutungi* duo Leidd. *Grutuncbi* Lov. *Grutbungri* Exc. Laeti. *Grutbongi* Exc. Gevart. *Grutongi* Med. quart. duo Petav. totidem Ambr. Var. LL. ed. Antv. *Grutunni* ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *Grutbonni* Florent. *Grutonni* inc. Heinſ. *Grutbondi* Moret. ſec. *Grutbongi* Tholoſ. *Grocbuni* Med. ſec. *Grotumpni* Reg. *Grotunni* Pat. Ambr. ſec. *Grotonni* Thuan. *Grotunni* Vat. ſec. Pal. Farn. Med. ſec. Moret. pr. Put. *Grotbongi* Petav. & Oxon. pr. duo Vatt. deerat autem hic verſus Jun. pr. *quibus arma* duo Vat. Rott. Reg. Thuan. Jun. & Oxon. pr. *domosque* Med. ſec. *domusque* duo Leidd. & viginti alii, Exc. Lucenſ. pr.

580. *Nec duce, nec numero*] *Nec vi* Exc. Lucenſ. ſec. *Non duce non numero* Jun. & Petav. pr. *vi* vel *duce* Vat. pr. *ſarvi* pro *freti* Exc. Lucenſ. ſec. *Proditioque* Vat. pr. Pric. Med. tert. Thuan. Rott. Moret ſec. Vat. Livin. Sched. Gud. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. item ed. Vicet. *Prodicioque* Lov. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Exc. Pat. rec. *Prodigiumque* Jun. pr. quatuor Vat. Pal. Farn. *Prodigioque* Moret. pr. Ambr. ſec. Rott. Oiſel. duo Petav. Mazar. Var. LL. e marg. Parm. *Prodigioque* vel *Prodicioqus* Put. *Captivis* Leid. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. Lov. Moret. ſec. Florent. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *Captivus* Vat. quint. Oiſel. Med. & Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *ſul :git* Vat. Livin. *ſubegi* Vat. pr. Ald. *omne* & emendatum *omnem* Vat. quint. *Aura c. e. vacant* Var. LL. ed. Antv. *non perdita* Jun pr. *curat* Vat. pr. m. ſec. Exc. Laeti. *nec quid* Oxon. pr. Vat. tert. inc. Heluſ. *ore reciſo* Petav. ſec. *admittat* Pric. *ammutat* Var. LL. ed. Antv. *Dividitor* Vat. tert. *geminum*, ſine copula, Vat. pr. *ſuplex* Leid. ſec. Exc. Gevart. *alternis* Ald. Exc. Laeti & Pat. rec. *alterius* vel *alternis* Lov. Heinſius adſcripſerat, *alternis* al. male.

—— *alterius crimen utrumque tenent.*

redemtae pro *peremtae* conjlciebat Heinſius.

589. *reſtituunt*] *reſtituit* Vat. ſec. Pal. Pat. *ac arte* Leid. pr. Reg. Tholoſ. *fraude* Moret. pr. *Geſtorum* pro *Rectorum* Med. tert. *praetendo* Farn. Reg. Ambr. pr inc. Heinſ. *eripe flammis* Moret. pr. *Neve* vel *Nonne* Vat. pr. *Nec mora* pro *Nec nova* Leid. pr. *tot meritis* Vat. pr Farn. Med. tert. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *jam* Jun. pr. duo Petav. *tam meritis* viginti quatuor Codd. *jam* legit Heinſius. *obſtent* Jun. & Oxon. pr. Mazar. Med. quart. *Jam deflecte* Vat. ſec. Pal. Med pr. *Jam flectas* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *animam* Med. pr. *pericula* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *piacula* Med. ſec. Vat. quint. Thuan. Moret. ſec. mox *In patriae flammis* Petav. pr. m. pr. duo Vatt. *Nec te* Lov. Moret. ſec *utrisque* duo Vatt. *uterque* Rott. *ubique* Ambr. pr. *utrique* vel *utrimque* Ambr. tert. *ubique* vel *utrique* Vat pr. *protegat* Pal. Med. pr. *contegat* Petav. pr *deſudet corpore* pro *cardine* Pat. In Vat. pr. erat. *In Eutropium Liber* III. *Explicit. Incipit Epithalamium Laurentii.* Heinſius adſcripſerat, *Epithalamium Laurentii non vacavit diſcutere.*

IN PRIMUM CONSULATUM

FL. STILICHONIS.

LIB. I.

In Moret. pr. hi libri ſequuntur poſt libros in Eutropium. in Moret. ſec. & Exc. Gevart. poſt Panegyricum Mallii. in Vat. pr. erat, *Incipit Laus Stiliconis. Libri numero* III. in Exc. Laeti *Panegiris* inſcribitur. Leid. pr. exhibet. *Incipit Liber* V. *de Conſulatu Stiliconis.* Rott. & Petav. ſec. item Exc. Lucenſ. ſec. *De Conſulatu Stiliconis* hos libros inſcribunt. in Schedis Gud. ſcriptum legebatur, *Ad hoc & quae ex ordine Iſingrinianae Editionis ſequuntur Poëmatia reliqua, ſciendum eſt, notulas ab alia quadam & paullo recentiore manu adſcriptas eſſe, & neſcio an etiam ex alio Codice.*

1. *Continuant*] *Conturbant* vel *Continuant* Med. tert. *novos* Pal. Farn. Thuan. Med. pr. *augent* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *urgent* Tholoſ. Ambr. pr. *augent* vel *urgent* Leid. pr. *Connubii* Exc. Lucenſ. ſec. *Conjugii* omnes Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *nondum* Mazar. Petav. pr. Med. & Moret. ſec. Vat. tert. *necdum* Exc. Laeti. *feſtinos* Pal. Put. Exc. Laeti. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *regia* duo Vatt. Pal. Oiſel. *gaudia* ſedecim alii, Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. Exc. Schott. Var. LL. ed. Antv. *regia* vel *gaudia* Vat. quint. *Sopierant* Vat. ſec. Pal. Put. Reg. Mazar. Pat. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. tres Ambr. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Schotti, ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. *fuſo cecinit* Moret. ſec. *cecidit* inc. Heinſ. *cecini* olim legiſſe viſus Heinſius, qui adſcripſerat, *alibi. Conſulis hic faſces cecini.* [Praefat. ad Lib. de B. Get. vs. 5.] *triumphos* Farn. Pric. Jun. & Leid. pr. Thuan. *triumphus* octodecim Codd. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. ed. Vicet. *calidi* Lov. *ſertis* vel *ſacris* Petav. pr. *Sumeret &* Tholoſ. *Princeps pariter* Ambr. pr. *triumphi* pro *mariti* Med. tert. *crimen* vel *crinem* Med. pr. *Condidit* Leid. pr. m. pr. Vat. ſec. *rurſus* Vat. pr. *rurſusque* quatuor Vatt. Pal. Pric. Exc. Laeti. *rurſumque* Ambr. pr. Moret. ſec. *defenſo* Moret. ſec. *ſurgant* Rott. *redeunt* Vat. ſec. *radiant* hinc conjiciebat Heinſius.

10. *Ordine vota meant*] *fata* Var. LL. ed. Antv. *carmine in unum* duo Vatt. Pal. Oiſel. Med. pr. m. pr. Moret. ſec. *carmine in uno* Vat. pr. m. pr. Florent. pr. m. pr. *carmine in uno* vel *carmine in unum* Jun. pr. *Tanta re* pro *Tantarum* inc. Heinſ. *evolvere* Exc. Gevart. *advolvere* vel *involvere* Oxon. pr. *laudum* Petav. ſec. *Protinus* Ambr. pr. Moret. ſec. Exc. Schotti. in quibus Gronovius conjecerat *Ocius. Protinus* vel *Promtius* Leid. pr. *tenuiſſe* Pal. Vat. tert. m. ſec. Florent. m. pr. *tenuiſſe* vel *tacuiſſe* Med. pr. unde *ceciniſſe* conjiciebat Heinſius. ceterum hic verſus deeſt Jun. pr. *quaecumque* Vat. quart. *relinquar* Oiſel. *primamque* vel *primamne* Reg. Oxon. pr. *Perſequar* Vat. quart Lov. duo Ambr. *Si ſequar* Vat. ſec. *ad mentem ſeſe* Pric. *Narrent* Put. *Partem* Petav. ſec. *reſpondet* Mazar. *plus ſplendet* Reg. Tholoſ. duo Oxon. *referant* Put. Bonon. Pat. *in armis* Put. *Hibernia* Jun. pr. Var. LL. ed. Antv. *miratur gloria* Vat. pr. m. pr. *remum* pro *Rhenum* Rott. *Parthum* Vat. tert. m. pr. *Aut gelidam* Jun. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *Aut* vel *An* Oxon. pr. *Thracem* quatuor Vatt. Pal. *Thracen* Put. Ambr. tert. inc. Heinſ. Exc. Laeti. & Ald. *deteſtatosque* ed. Vicet. *labores* vel *triumphos* Moret. ſec. *Lapſaque* pro *Ipſaque* Mazar. *Pierides* Vat. tert. m. pr. *laxant* Farn. Reg. *declivia* Med. ſec. Thuan. *curſus* Pal. Florent. Med. pr. vet. Gyr. *currus* Med. ſec. deerat vero hic verſus Rott.

25. *ex quo*] *e quo* Rott. *conceſſa honorum Sors ulli ſincera* Reg. Pric. *Mors* Var. LL. ed. Antv. *Pars* inc. Heinſ. *laborum* Vat. quint. *alia* pro *ulli* Med. quart. *uni* conjiciebat Heinſius. *honeſtant* Moret. pr. *Et decorant* Vicet. *plurimus* Pal. Florent. Med. pr. Thuan. Jun. pr. *plurimus* vel *pulchrior* Pric. *ornet* Pat. *inſignior illo* Pat. *ille eſt* Leid. pr. *Sed patrem* Moret. pr. *hic publica* duo Med. Put. Reg. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. três Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet *in publica* Vat. pr. & tert. Pric. m. ſec. Rott. Oiſel. Jun. pr. Ambr. ſec. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *an publica* Pal. Med. pr. Heinſius adſcripſerat. „ ſic *felix omnia* Pollio in Cen-„ ſorino p. 201. ut ex MS. recte Salmaſius, quem „ omnino vide p 324. Ovid. Lib. IX. Met. ex „ vet. Cod.

„ *Cetera ſoſpes erat.*"

Ad privata Tholoſ. unde *At* faciebat Heinſius. *Sed* vel *Ad* Petav. tert. *manus* pro *minus* Pat. *privata domus* Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *partitur*

tur Med. quart. *partitu* Vat. pr. Petav. pr. m. ſec. Ambr. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *partitur* vel *partitu* Farn. Exc. Laeti. *partitur* vel *partitum* Oxon. ſec. *partitim* Lov. ex conjectura, atque ita Heinſius. *quaeque* Reg. *quemque* vel *quaeque* Oxon. pr. *Nobilitans* Farn. *vigor* Med. ſec. *ſolatia* pro *ſolertia* Med. quart. *ſuboles* Oiſel. *diviſa* duo Vatt. Farn. *diverſa* ſeptemdecim alii & Var. LL. ed. Antv. *diverſa* vel *diviſa* Oxon. pr. *collata* duo Vatt. *collecta* vel *collata* Petav. pr. *neu facta* Med. quart. *nec* Vat. ſec. Farn. Med. tert. Lov. inc. Heinſ. duo Ambr. ed. Vicet. *ne* Exc. Lucenſ. pr. *nec* vel *quid* Reg. Oxon. pr. *fata* Pal. Farn. Med. pr. Thuan. Exc. Gevart. *procedere* Put. Moret. ſec. *protendere* Farn. ed. Vicet. Exc. Laeti. *producere* Leid. pr. & viginti duo Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *procedere* vel *producere* Ambr. pr. *famam* Exc. Laeti. *mores* Pric.

37. *nihil egiſſet*] *educet* Moret. pr. *ne fida* Reg. *fine* Ex. Gevart. *fide* Moret. pr. *volenti* Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *Valencii* Med. pr. *natis* Pat. *Stilico* Vat. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *Stilico natus* Reg. *ſolus* pro *natus* Moret. ſec. *armis* duo Vatt. Florent. Med. tert. Put. Pat. Petav. pr. m. pr. Exc. Cod. Rhem. *annis* vel *armis* Inc. Heinſ. Ambr. ſec. *bonus* pro *bonos* Rott. Oiſel. duo Med. Leid. pr. m. pr. Put. inc. Heinſ. *onus* Petav. ſec. Ambr. ſec. *Nil leve* Lov. ex conjectura, atque ita conjecerat Heinſius, quod confirmare videtur Gloſſa Cod. Reg. nam ſuper *breve* adſcriptum habebat *i. e. inſtabile. nulliusque* Med. ſec. *Luminibus* Jun. pr. Ambr. ſec. m. pr. Bonon. Pat. Vat. quart. *fatisque* Vat. pr. Med. ſec. & tert. Moret. pr. Vat. Livin. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *factisque* duo Vatt. Pric. Oiſel. Reg. Lov. Leid. pr. Oxon. pr. m. ſec. *factisque* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Exc. Laeti *Jam tunc* Vat ſec. Farn. tres Petav. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *Jam tum* Leid. pr. cum quindecim aliis, Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *tu tu* Pal. Rott. Florent. duo Med. *ibat* duo Vatt. Petav. pr. Oxon. ſec. Tholoſ. *Spondebasque ducem*. cum ϛιγμῇ, Ambr. pr. *Menſuramque* Oiſel. *quales* Med. quart. *nunc* Moret. pr. *non* Lov. *carmine* Pal. Florent. Thuan. *fingent* Pal. Med. pr. Thuan *fingant* legebat Heinſius. *quaſcumque* Reg. *alta* Florent. m. pr. Put. Thuan. vet. Gyr. *gradieris* Pal. Pric. m. pr. *turbes* Reg. *urbem* Oxon. pr. Moret. ſec. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. *aſſurgentesque videres* Lov. ex conjectura.

49. *taciti*] *tanti* Pal. Farn. Med. pr. Thuan. Moret. ſec. ſic Lib. II. in Ruſin.

—— *& tanti miratur ſibila vulgi.*

tanti vel *taciti* Reg. Oxon. pr. Ambr. tert. *contulerant* Vat. quart. & quint. Petav. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. *debuit aula* duo Med. Reg. Petav. ſec. Lov. inc. Heinſ. vet. Gyr. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *contulit* ed. Vicet. *reddidit* quatuor Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *debuit* vel *reddidit* Pal. Leid. pr. Oxon. ſec. Heinſius conjiciebat *credidit*, vel *detulit*, vel *dedidit*, & adſcripſerat vi. Conſ. Honor. 610.

Non quaerat pretium, vitam qui dedit amori.

ut ibi ex vet. Cod. legebat pro *debet*. *aulam* Vat. ſec. *pacis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *pacis* vel *paci* Oxon. pr. *committeris* duo Med. inc. Heinſ. Pat. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. *altor* Tholoſ. Petav. ſec. duo Ambr. *ictor* conjiciebat Heinſius. *foedus tanta* Oxon. & Ambr. pr. Moret. ſec. *de gente* Pric. m. pr. *ferire* Exc. Laeti. *ferire* vel *ſubire* Farn. *Permiſſum* Ambr. tert. *Commiſſum eſt* Petav. tert. *Tigrim* quatuor Vatt. Pal. Pric. *Tigrin* Florent. *congreſſus* Vat. tert. *in altum* Ambr. pr. *& altum* vel *in altum* Oxon. pr. *Euphratem* quatuor Vatt. Pric. Med. tert. *Euphraten* Florent. duo Med. Put. Leid. pr. Moret. ſec. *Eufraten* Oxon. pr. *ſtipuere* Exc. Lucenſ. pr. *Parthorum* duo Vatt. tres Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Perſarum* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Florent. Thuan. Mazar. Jun. & Med. pr. Heinſius adſcripſerat vi. Conſ. Honor. vs. 70. *flagrabat* duo Vatt. Petav. pr. Moret. *hoſpite priſco* Thuan. *arcatum* vel *arcum* Vat. pr. *cruorem* pro *calorem* Pric.

58. *odoratae*] ſic Thuan. Petav. tert. *odorati* quatuor Vatt. Pric. m. pr. Rott. Florent. m. pr. duo Med. Put. Mazar. duo Petav. & Ambr. Lov. Leid. pr. duo Oxon. *adoratae* Ambr. ſec. Moret. ſec. inc. Heinſ. *adorati* Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Exc. Gevart. *odorati* vel *odoratae* Petav. pr. *odorati* vel *odoriferi* Reg. Jun. pr. *Partem conciliant* Rott. Med. ſec. Petav. ſec. Bonon. Pat. Ambr. tert. *animae* Moret. pr. *Sacratum* duo Med. *Sacrorum* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Florent. Med. pr. Jun. pr. Mazar. *Chaldaeos* Petav. ſec. Ambr. pr. Bonon. Moret. ſec. qui & pro *ſtravere* exhibet *rapuere*. *Caldaei* vel *Caldaeo* Lov. *patriam* pro *pateram* Med. pr. *coeli* Jun. pr. *Celi* Exc. Gevart. *belli* quatuor Vatt. Farn. Pric. Rott. duo Oxon. Exc. Laeti. *coeli* duo Med. Thuan. Petav. pr. m. ſec. ed. Vicet. *Celi* vel *Coeli* Vat. tert. Pal. *coeli* vel *belli* Med. quart. Mazar. *Beli* vel *coeli* Farn. „ de Belo Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 377. vid. not. „ Ouzelii in Minuc. p. 32 33 " *volventem teſtatur* Pat. *mitram* Med. pr. *matrem* Pat. *mundum* vel *mitram* Moret. ſec. de ſacris *Mithrae* vid. Caſaub. & Salmaſ. ad Hiſt. Aug. *ſocii* Leid. pr. duo Vatt. Rott. Oiſel. Oxon. pr. duo Med. inc. Heinſ. Reg. Mazar. Lov. Petav. pr. duo Ambr. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *ſocii venatibus* vel *ſociis venantibus* Moret. pr. Ald. Exc. Laeti. *ſecum* & *ibat* Med. tert. *Stilicone* Vat. ſec. *penetraſſe* Ambr. tert. *virga transfigere* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *tranſigere* Med. quart. *virgatas figere* Ambr. tert. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. Heinſius ad-

adſcripſerat locum Silii & Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 512. 513.

67. *Flectenti faciles*] *Flectendi* Reg. Thuan. Moret. ſec. inc. Heinſ. *facilis* Moret. ſec. *faciles* vel *facilis* Oxon. pr. *ſatis eſt* pro *faciles* Rott. *tibi ceſſit Medus* Reg. Thuan. Bonon. Tholoſ. Oxon. & Ambr. pr. *ceſſit tibi Medus* duo Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Florent. Med. pr. Mazar. Lov. Jun. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. *Tendebas* pro *Torquebas* Moret. ſec. *mutantibus* Pat. *Urebat* pro *Urgebat* conjecerat Heinſius. *Qui ſimul* Moret. pr. m. ſec. *nataeque* Bonon. Pat. tres Ambr. *Aſpiceret* Med. ſec. *in axe* Reg. Oxon. pr. *conjugio & gremio* Med. quart. *ſeverum* Put. Reg. Petav. ſec. inc. Heinſ. Bonon. tres Ambr. duo Oxon. Sched. Gud. *Seum* vel *Serenae* Lov. *ſevere* Pat. *Severnae* Var. LL. e marg. Parm. *Severum* vel *Severae* Petav. tert. *Indicium* Pal. Rott. *libra cucurris* Exc. Schotti. Gronovius adſcripſerat. vid. infra Lib. III. vs. 10. *Tum legeris* Tholoſ. *protulit orbis* Moret. pr. *Inter* Thuan. *Concilium* Vat. pr. *conſcilium* Farn. *ſenſusque legentis* Oxon. pr. *ſenſumque* Exc. Schotti cum Gloſſa *i. e. judicium*. *Et genus* Med. tert. *At gener* Moret. ſec. *Auguſtis* Vat. Livin. *Auguſtus* Pat. Ald. *dudum* pro *olim* Var. LL. ed. Antv. *ille* Florent. Mazar. *futuris* Vat. tert. Rott. *Accedis*. cum τελείᾳ, Mazar. Vat. Livin. *radiisque* Florent. *ſuperbis* Rott. *domus* Oxon. pr. *chorus* Farn. *ferus* Med. tert. *toris* Med. ſec. *potentibus* pro *parentibus* Lov. *ipſe tropaeis* Florent. Oxon. & Ambr pr. *martis* pro *matris* Exc. Laeti m. pr. *tegebat* Vat. quart. Pal. Rott. *gerebat* quatuor Vatt. Farn. Pric. Oiſel. Med. quart. ed. Vicet. Exc. Laeti. *regebat* Leid. pr. cum novem aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *Officium* Vat. ſec. *Obſequium* Ald. *ſubnectans* Med. tert.

85. *mellisque lacus*] ſic Exc. Lucenſ. ſec. *vinique* ed. Vicet. *Eripuiſſe* Rott. Moret. ſec. *induerat* Ambr. ſec. *roſeis* Farn. *evincta* Mazar. Ambr. ſec. *induta* tres Vatt. Moret. ſec. Petav. & Ambr. tert. & Med. quart. *inducta* Oiſel. Put. Bonon. Pat. m. ſec. Tholoſ. Ambr. pr. Oxon. ſec. Lov. duo Petav. Sched. Gud. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *eboreis* Put. *carinis* Rott. Med. ſec. m. pr. *Certantis* duo Vatt *Cunctantes* Moret. pr. *Cum tantis* Tholoſ. *aſce* pro *Aſiae* Sched. Gud. *lavaret* Med. quart. *Indicat* Pal. Florent. duo Med. Thuan. Leid. pr. Oxon. ſec. Oxon. ſec. Petav. tert. Lov. Pat. Exc. Laeti & Gevart. ed. Vicet. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Judicat* vel *Indicat* Reg. Oxon. pr. *ſenſit primus* Oxon. pr. Moret. ſec. *primus cenſet* Oxon. ſec. *cenſet primus* Reg. Ambr. pr. *cenſet* duo Vatt. Pal. Oiſel. Florent. duo Med. *ſenſit* novemdecim ſcripti, Exc Gevart. Laeti & Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Sched. Gud. *ſenſit* vel *cenſet* Petav. pr. *quod cernimus* duo Med. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. item ed. Vicet. *quae* Pal. Florent. Med. pr. *qui terminus* Rott. *natis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *nataeque* Ambr. tert. *adduxit* Ambr. ſec. *conjunxit* Mazar. *ſubjunxit* Reg. Ambr. pr. Moret. ſec. Oxon. pr. m. pr. *Cui nec* Farn. Exc. Laeti. *neque* Leid. pr. & plurimi alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *blando* pro *bello* Ambr. tert. *Myſos* Pric. Med. & Ambr. tert. *populos* Moret. ſec. *niſos* Pal. Florent. Med. pr. Moret. pr. Exc. Gevart. *nyſos* Ambr. pr. *Miſſos* Med. quart. ed. Vicet. *Viſos* quatuor Vatt. Farn. Rott. Oiſel. Med. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. Put. Thuan. tres Petav. Vatt. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Myſos* vel *Miſſos* Mazar. *Viſos* vel *Volſos* Oxon. ſec. *Miſos* vel *Viſos* Reg. Oxon. pr. Vat. quint. *impleta* pro *in plauſtra* Rott. *clauſtra* vel *plauſtra* Reg. Lov. infra vs. 108. *Promoti* tres Vatt. Pric. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Thuan. Mazar. Moret. pr. duo Petav. Vat. Livin. *Proponti* Leid. pr. m. pr. duo Vatt. totidem Oxon. Pal. Pric. m. pr. Exc. Laeti. *Promethi* Jun. pr. Leid. pr. m. ſec. *Provicti* Farn. Exc. Lucenſ. pr. *timentes* Moret. pr. Med. quart. *furentes* Med. pr. Thuan. *furentes* vel *tumentes* Jun. pr. *Baternas* Exc. Laeti. *Vaſternos* Vat. pr. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Med. ſec. Put. Reg. Mazar. Petav. tert. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Jun. pr. ambo Moreti, duo Oxon. *Baſternos* Vat. tert. Bonon. *Valternos* Vat. ſec. *Vanternos* Leid. pr. Petav. ſec. Med. tert. inc. Heinſ. Lov. duo Ambr. Exc. Gevart. Var. LL. ed Antv. *Vaſternas* Pal. Farn. Med. pr. Florent. Thuan. *Baſternas* duo Vatt. de *Baſternis* vid. Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 92. *potuit una* Med. quart. *rapina* vel *ruina* Med. pr.

97. *Pallantis jugulum*] *tumulum* Vat. ſec. Tholoſ. *Pallantisque jugum* Petav. ſec. Exc. Gevart. *rotis victribus* Pric. Jun. pr. Exc. Laeti. *Tu nec* Farn. Med. quart. *rapto* Thuan. *captas* Moret. pr. *raptas* vel *raptus* Oxon. pr. *quae vanam* Rott. *variam* Pal. Med. pr. Thuan. *meditaris* omnes Vatt. Pal Rott. Exc. Laeti. *meditatus* Lov. *meditaris* vel *meditatus* Oxon. pr. *tumulis* Med. ſec. *ſtimulo* Med. tert. *tumulo amico* legebat Heinſius. *Inque feris* pro *Inferis* Pat. *actor* tres Vatt. Pal. Med. pr. Reg. inc. Heinſ. *actus* Pat. *viribus arma* Reg. cum Gloſſa ſequente. *In quibusdam Libris habetur* VATIBUS, *quod elegantius dictum. id eſt, quae mendacia Poëtarum finxerunt. libro de nuptiis.*

Unde Cupidineas armavit fama ſagittas.

& alibi, *quos ditat fabula ramos. vatibus* vel *viribus* Oxon. pr. *Conatur* Pat. *tot millia ſolus Barbara* Moret. pr. *Militiam* Med. tert. *Milicia* vel *Millia jam* Med. pr. *miſerum* Exc. Lucenſ. pr. *miſſam* ed. Vicet. *jactantia* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Thracem* Vat. quart. Pal. Rott. Florent. quatuor Medd. Reg. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Thracen* Pric. Moret. ſec. inc. Heinſ. Ald. Exc. Laeti. *exiguis* Vat. tert.

Pric. Oiſel. Florent. *concuſſa* Oiſel. Mazar. *commiſſa* Florent. *tenebat* Rott. *tenebat* vel *tenebas* Moret. pr.

109. *Non te terriſonus*] ſic Vat. quart. Petav. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *Nec* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Non* vel *Nec* Vat. quint. qui & *terriſonis* habet. *ferriſonus* legebat Heinſius, ut *aeriſonus*. *ſtridor* Exc. Laeti. *terror* Farn. *varia* Put. Ambr. tert. *vana* conjiciebat Heinſius. *Nec fugat Hunorum* Thuan. *fugat* vel *vagat* Med. pr. *Chunorum* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *Vemorum* Vat. quint. *Hunorum* quatuor Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Bonon. Leid. pr. Jun. pr. duo Oxon. Moret. ſec. in cujus margine ſcriptum erat legendum eſſe *Hunorum vaga nec. Cunnorum* Var. LL. e marg. Parm. in quâ haec notata erant. „ De *Cunnis* Plinius in Europa, de „ *Hunnis* Melia in Aſia." *feritas* Exc. Lucenſ. pr. *gravitas* ed. Vicet. *nec falce* Vat. ſec. Pal. Farn. Med. ſec. Reg. Jun. pr. inc. Heinſ. duo Oxon. Exc. Lucenſ. ſec. *Gelonis* Put. *Nec arcu nec Sarmata* Pal. *nec Sarmata* Reg. Oxon. pr. Moret. ſec. Med. quart. *ferent omnes* Reg. *mole maligna* Pat. *Obrueretque* Pal. *Obſtrueretque* vel *Obrueretque* Med. pr. *mord* conjiciebat Heinſius. *retunderet* Vat. pr. m. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *retenderet* ed. Vicet. *reconderet* Exc. Laeti. *reconderet* vel *retunderet* Pric. *foedera victis* Ambr. pr. *Aſſiduis* Med. tert. *aderas* Mazar. *Kariſſimus* Tholoſ. *urbis* Pat. *Princeps trepida* Vat. ſec. *vacaret* Moret. pr. *nondum* Thuan. Moret. pr. inc. Heinſ. *repetebas* Pal. Florent. Med. pr. Thuan. Mazar. Jun. & Leid. pr.

120. *Nec ſtetit*] *Exſtitit* inc. Heinſ. *Eucherius* Med. quint. *Per galeam.* cum στιγμῇ, Petav. pr. *tumulos* Petav. ſec. *ignemque* Reg. Tholoſ. Lov. m. ſec. Oxon. & Moret. ſec. *patrios ſtimulos ignesque maritos* malebat Heinſius. *Vincit* Thuan. Vat. Livin. *Vicit* viginti Codd. Ald. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *pellibus*] Heinſius adſcripſerat. ſic Vulcatius Gallicanus in Avidio Caſſio. *delicias omnes e caſtris ſubmovit, juſſitque eos hiemem ſub pellibus agere.*] *Hibernis hiemes* Jun. pr. *Edonas* Vat. tert. Pric. m. pr. *Aedonas* Med. tert. Var. LL. e marg. Parm. *Edonias* Leid. pr. cum ſedecim aliis, Exc. Laeti. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *Sitbonias* Med. quart. *flagra Boetae* Lov. *Bootes* Vat. quint. *Sub dio* Med. quart. Exc. Laeti. *duro* Med. tert. *divo* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *nunc iſte* Rott. *igne rigentem* Put. Pat. *triſte* Farn. *teſte* Jun. pr. *ipſe regentem* Thuan. *iſter agentem* Vat. pr. m. pr. *iſte* omnes Vatt Pal. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *calcavit* Oxon. & Ambr. pr. Moret. ſec. *profundis* Tholoſ. *Athos* Lov. *coruſco* Rott. *Curvatus* ed. Vicet. *Nunc quoque Cimmerii* Med. ſec. m. pr. *probe Micenei* Pal. *Cumaei* Med. quart. *miceneii* Med. pr. Thuan. *umbroſum Rhodope* Moret. pr. *Euri* vel *Haemi* Oxon. ſec. *valles gelidae* Pric. *cruentus* Pat. *Stilico* Vat. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *longo mutaſtis* Med. ſec. *mutatis* Pric. Put. Petav. ſec. *vultus* pro *fluctus* Vat. ſec. m. pr.

134. *Dicite Biſaltae*] *Diſcite* Rott. Put. Mazar. Bonon. Med. tert. Lov. duo Petav. *haec altae* Var. LL. ed. Antv. *Biſaltem* Jun. pr. *Panlea* Oxon. ſec. *Pongaea* Med. ſec. *juventus* pro *juvencis* Pal. *offenſae quanto* ed. Vicet. *obſeſſo* Exc. Laeti. *offenſo* vel *effoſſo* Vat. pr. Pric. Moret. ſec. *offenſis quantis* legebat Heinſius. *quanto* Exc. Laeti. *quantae* Med. ſec. *nomine* Rott. *vomere* Exc. Laeti. *galeae glebis* Vat. ſec. *qualia regum Oſſa p. r. i. raſtris* Ambr. ſec. *reſonant* Lov. Put. Tholoſ. Petav. tert. inc. Heinſ. *laudemque* Moret. ſec. *Obſtruimur* Rott. *conceſſerat* Var. LL. ed. Antv. *aethera* Exc. Lucenſ. pr. *aequora* Exc. Laeti & ed. Vicet. *Praecipites rerum* conjecerat Heinſius, ſed adſcripſerat. „ *forte nihil mutandum in illo verſu,* „ *Ancipites habeant arces.* [iv. Conſ. Honor. 293.]" ſic *anceps hiems* Infra vs. 293. *culmina* pro *culmine* Vat. pr. m. pr. *mediis librata* Rott. *non dubiis* Florent. *ſeductus mole* Put. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Moret. ſec. item Oxon. Sched. Gud. *Obſtipuit* Exc. Laeti. *ſpectati* Pat. *mirator* pro *ſpectator* Pal. Thuan. Med. pr. *Nil ibi* Exc. Laeti. *Nulli* Leid. pr. & major Codd. pars, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *barbariae* Lov. Exc. Laeti. *barbarici* Pric. *barbarii* Vat. pr. Rott. Oiſel. Florent. Moret. pr. *turpida* Med. ſec. *rupto* quatuor Vatt. Pric. m. ſec. Oiſel. Exc. Laeti. *rapto* Jun. & Med. pr. Put. Thuan. *ruptis* Rott. *turbavit novitas* Florent. m. ſec. *ubi ſenſit* Pal. *ſentit* Pric. Thuan. Moret. ſec.

151. *ceu libera frenis*] ſic Florent. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Var. LL. e marg. Parm. *Auſa manus* Vat. ſec. Farn. *non tantis* Moret. ſec. *ſignis* pro *linguis* *Influxit* Reg. *Influxit* vel *Confluxit* Oxon. pr. Heinſius notaverat hoc deſumtum eſſe ex Lucan. Lib. III. 288. *miſtis* vel *mixtus* Oxon. pr. *hinc Colchus* Moret. ſec. *ſic Colchus* Med. tert. *tibi Colchus* Pal. Med. pr. unde *ibi* corrigebat Heinſius, qui adſcripſerat margini *Scotus*, ex libro an conjectura', dubium. *ibernis* Med. ſec. m. pr. *Hinc-hinc* Moret. ſec. Lov. *velatur* Florent. *cum crine* Lov. Med. tert. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. pr. ed. Vicet. *decoro* Exc. Laeti. *decorus* viginti quatuor Codd. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *cum crine decorus* Jun. pr. Med. quart. duo Oxon. *cum crine decoro Armenius* ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *decoris Armeniis* Leid. pr. Petav. ſec. Med. tert. inc. Heinſ. Lov. Moret. ſec. duo Ambr. Exc. Schotti & Gevart. *hinc* Moret. ſec. *pacta*

Tho-

Tholoſ. *Saces* Florent. *Sages* duo Vatt. Pal. Farn. Med. pr. Jun. & Leid. pr. Exc. Laeti. *ſeges* Med. quart. *Aſares* Rott. *Aſaces* Oxon. pr. Lov. Ambr. ſec. Reg. Petav. ſec. Med. tert. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *Fages* Petav. tert. *fugataque* Vat. pr. m. pr. *ſuleacaque* Pat. Moret. pr. *furcataque* Med. tert. *fuſcataque* Leid. pr. m. ſec. quatuor Vatt. Pal. Farn. Florent. m. ſec. duo Med. Put. Thuan. Mazar. duo Petav. & Ambr. Bonon. Jun. & Oxon. pr. Moret. ſec. *fuſcataque*, vel *fucataque* Reg. Oxon. pr. *Hinc gemmata* Moret. ſec. Med. tert. *fixerit* Moret. ſec. *finxerat* Leid. pr. Thuan. *Hinc Rhodani* Moret. ſec. *Alanus* Leid. pr. cum viginti aliis, Exc. Schott. Gevart. & Var. LL. ed. Antv. *Alenus* Sched. Gud. *alumnus* Florent. Med. ſec. atque ita legit Gevartius in literis ad Heinſium datis. *alunnus* Vat. pr. m. pr. Farn. Rott. Pric. m. ſec. Exc. Laeti. *alumnus* vel *alumnus* Vat. tert. *alumnus* vel *Alanus* Petav. pr Oxon. ſec. Lov. item Mazar. qui poſt *Alanus*. τελείαι εiγμὼν habet.

160. *Stilichon*] ſic Exc. Laeti. *Stilico* Vat. ſec. *unum* Farn. *Quot* Pal. Pric. m. ſec. *Quod* Vat. pr. m pr. *Quae* Inc. Heinſ. *Quos* duo Vatt. Pric. m. pr. Rott. Put. Ambr. ſec. *Quas* Leid. pr. m. ſec. cum ſeptem aliis & Exc. Laeti. *jam vario* Petav. ſec. Var. LL ed. Antv. *tot* vel *tam* Oxon. pr. *generisque metus* Vat. quint. *jurisque* vel *generisque* Med. pr. *non ullis vinea* Lov. *Aut ſeges* Vat. Livin. *Ut ſeges* ed. Vicet. *Vel ſeges* Leid. pr. Jun. pr. Florent. duo Oxon. quatuor Med. *ereptis* Med. pr. *erepta* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *erecta* Jun. pr. Ambr. ſec. Put. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv *exe-cta* Rott. *Exſecta* Med. ſec. *fraudetur* Pric. m. pr. *fraudaret* omnes Vatt. Pal. Rott. Exc. Laeti. *fraudavit* Petav. ſec. Med. tert. Ambr. ſec. Var. LL. ed. Antv. *fraudarit* Leid. pr. Exc. Gevart. atque ita legebat Heinſius. *Ut nil* duo Vatt. Petav. pr. Tholoſ. *Suaderet* omnes Vatt. Pric. Exc. Laeti. *Suaderent* Leid. pr. & plurimi alii, item Exc. Gevart. *Suaſerit ut* Inc. Heinſ. Ambr. ſec. *Solis in vulgus* Moret. ſec. *manent* Med. ſec. *Atque Ducum* Inc. Heinſ. *mores ſic* Vat. ſec. *arma* pro *caſtra* Moret. pr. *victrices* Put. Pat. *felices* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *quacumque* Moret. pr. *moveris* Lov. *Ardebant* Put. Pat. *Illyriam* Moret. pr. *Iluricum* Exc. Laeti. *irent* pro *ibat* Mazar. *nullum* Put. Reg. duo Oxon. & Petav.

175. *Nec juga*] *vaga* Rott. Med. pr. & ſec. m. pr. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *juga* vel *vada* Oxon. pr. *juga* vel *vaga* Pric. Reg. *Leucatae* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Tholoſ. tres Petav. & Ambr. ed. Vicet. Exc. Lucenſ. pr. quod mollius, quam *Leucates*, e Virgil.

Leucatae nimboſa cacumina montis.

ut Gloſſa Reg. citat *fumantia* Rott. Med. ſec. *fluctus* Exc. Gevart. *Deterreret* Moret. ſec. *ſecuro limite* Moret. pr. *remige* Thuan. *milite* Florent. *milite* vel *remige* Med. pr. *milite ducto* Ambr. ſec. *ductum* Tholoſ. Exc. Gevart. *ductu* Oxon. pr. *ducti* vel *ductu* Lov. *quererent* pro *quaererent* inc. Heinſ. *frontem* Rott. Med. ſec. m. pr. Petav. ſec. *penetrarent* duo Vatt. Petav. pr. Reg. Ambr. & Oxon. pr. *tela* Rott. *Te canit* Moret. pr. qui & *myſtica muſa*. *Lyceum* Thuan. *Leaei* Mazar. *Liceti* Lov. *moderantur Maenala curru* Vat. quart. *cultu* Pat. *quia te* Reg. *quod te* Leid. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. Pal. Farn. quatuor Vatt. *quae* Ambr. pr. *quo* Med. tert. *q* Rott. Vat. quart. *quae*, *quod*, vel *que* Oxon. pr. *flammis* Exc. Lucenſ. pr. *campis* Farn. Petav. ſec. duo Ambr. inc. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. & Schotti. *flammis* vel *campis* Reg. Med. quart. Exc. Laeti. Heinſius conjecerat *damnis*, ut ſcriptum antea fuerit *dampnis*.

185. *inter corpora Ladon*] *cornua* vel *corpora* Med. pr. *Lado* Vat. tert. *Alphaeus* Exc. Lucenſ pr. *Enipheus* ed. Vicet. *auguſtus* Florent. *Tardius* Vat. quart. Pal. Rott. duo Med. Thuan. Petav. pr. m. pr. Ambr. ſec. Moret. pr. Jun. Oxon. ſec. m. pr. *in Siculos* Med. ſec. *etiamnum* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *etiam non* Moret. ſec *Miratur* Tholoſ. Jun. pr. m. ſec. *rabidis* ed. Vicet. *rapidis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *hoſtes* Var. LL. ed. Antv. *alios* pro *hoſtem* Moret. pr. *Cum ſolo* Put. *ruat* Vat. tert. Med. ſec. *num claſſica* Vat. pr. Lov. Oxon. pr. Reg. Petav. ſec Ambr. tert. Exc. Gevart. *non* quatuordecim alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *nunc* Exc. Laeti. *nec* Vat. ſec. Pal. Mazar. *latuere* Pric. Rott. Oiſel. *jacuere* vel *latuere* Vat. quart. *num* Vat. pr. & tert. Pric. Reg. Petav. ſec. Ambr. tert. Lov. Oxon. pr. Exc. Gevart. *nec* Pal. *non* Florent. cum viginti aliis, Exc. Laeti & Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *non marte* vel *ſine Marte* Jun. pr. *morte* Med. quart. *Contulimus* Vat. pr. m. pr. qui & *quod jura* exhibet. *thura* Rott. *Ante tubas* Petav. pr. duo Vatt. *ceſſit* Pric *ſervis* Farn. *ſervit* vel *ceſſit* Oxon. pr. *Cedunt* Vat. ſec. *Trojane* Thuan. *enea* Var. LL. ed. Antv. *Veſtra domus* Ambr. pr. Sched. Gud. *certamine* Med. ſec. *Stilico* Vat. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *Rhetim* pro *Rhenum* Put. *quod* pro *quot* Vat. pr. m. pr.

197. *Quem ferro, alloquiis*] *Quem vos alloquiis* Exc. Laeti m. pr. *decedens* Thuan. *Fulmineum* Lov. duo Vatt. Exc. Laeti. *Fiumineum* Leid. pr. & major pars Codd. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv *Flumineum* vel *Fulmineum* Petav. pr. Reg. Oxon pr. *praeſtrinxit* Pric. Reg. m. ſec. *perſtrinxit* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Exc. Laeti. *perſtringit* Oiſel. *praeſtringit* vel *perſtrin-*

ſtrinxit Oxon. pr. *perſtringit* vel *produxit* Jun. pr. *pax ipſa* Ambr. tert. unde legebat Heinſius *pax ipſo a fonte. fronte* Farn. Pric. Rott. Ambr. pr. Petav. ſec. Oxon. ſec. inc. Heinſ. *fonte* vel *fronte* Reg. Oxon. pr. *In Rheni* Petav. ſec. *equis* Ambr. pr. *Saugnta* pro *ingentia* Pat. *Numina* Exc. Gevart. *crinifero* Ambr. pr. *Qui non* Pric. *nec* Rott. Exc. Laeti. *precibusve* Petav. tert. *precibusque* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *vocatis* Pric. Pat. *vocari* Exc. Laeti. *Paruerant* Vat. pr. & tert. Rott. Exc. Laeti, Schotti & Lucenſ. pr. *Paruerint* tres Vatt. Farn. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. Put. Reg. Mazar. Med. quart. Bonon. Pat. Tholoſ. inc. Heinſ. duo Petav. tres Ambr. ed. Vicet. *Paruerunt* conjiciebat Heinſius. *viſi properant* Petav. ſec. *ſegnesque* Mazar. *Oſtendiſſe* Tholoſ. *tranſecti* Pal. Farn. *Occurrunt* Mazar. *Concurſant* Farn. *Obſcurant* Jun. pr. *utrimque velis* Pat. *velit* Vat. pr. & Vat. Livin. *velint* Rott. mox *Germania* Exc. Laeti m. pr. *amabat* pro *amavit* Ambr. ſec.

211. *mercede paciſci*] *mox caede p.* Med. quart. *jam ſimplice* Jun. pr. Ambr. ſec. *cum ſupplice* Tholoſ. *Capturoque* Leid. pr. *vocant* inc. Heinſ. *poſt bella* Ambr. pr. *per terga* inc. Heinſ. *revicti* Reg. *ſubeant preſſis* duo Vatt. Rott. Petav. pr. Moret. ſec. *ſubeunt* Petav. ſec. *aras* pro *arces* Vat. quint. *Oceani* Oxon. ſec. *fontique* Tholoſ. Jun. pr. Oxon. & Petav. ſec. duo Ambr. *fontemque* tres Vatt. Farn. Exc. Laeti, Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *fontesque* viginti alii. *timuit* Florent. Moret. pr. *coactus* Florent. m. pr. Lov. *Servit io* Ambr. tert. *Servicio* quatuor Vatt. Pric. *Jam parvo* Petav. tert. *tam pauco* Med. tert. *Conficis* vel *Perficis* Oxon. pr. *ut luna* Med. ſec. *ſemper* pro *nuper* Ambr. ſec. *plena fuit* Farn. Thuan. Exc. Laeti. *tanta* Petav. tert. m. pr. *tota* Leid. pr. & maxima Codd. pars, nec non Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. item Florent. cum gloſſa *i. e. plena. tota* & ſuperſcriptum *plena* Reg. *fuit* vel *micet* Oiſel. *minantem* inc. Heinſ. *Salius* Petav. ſec. Med. tert. inc. Heinſ. duo Ambr. Var. e LL. marg Parm. *Suevis* Pat. *Suevus* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric Rott. Oiſel. Jun. pr. Ambr. ſec. Lov. Oxon. ſec. ambo Moret. Ald. Exc. Laeti & Var. LL. ed. Antv. *Salius* vel *Suevus* Reg. Oxon. pr. *jura colat* Vat. pr. m. pr. Pric. m. ſec. Oiſel. *tuta* Thuan. *flexusque* Vat. pr. Pal. Pric. duo Medd. Jun. pr. Oxon. ſec. *Sicambris* ed. Vicet. *Sicambrus* Florent. duo Medd. *Sigrambus* Oiſel. *Sycambrus* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. *flexusque Sicambrus* Thuan. Mazar. *falces* Vat. ſec. *cuneant* pro *curvent* Exc. Laeti. *curvet* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Jun. & Petav. pr. Oxon. ſec. Mazar. Florent. duo Medd. *Cum videat* Put. *videant* Ambr. tert. *quae* vel *an ſit* Vat. pr. *ſint* Pric *requirit* Vat. ſec. Rott. Oxon. pr.

225. *indignante Caüco*] *Cayco* Ambr. tert. Exc. Laeti. *Caÿcho* Florent. Med. ſec. *Caicho* Vat. ſec. Farn. Med. quart. *Coicho* Reg. *Caiſcho* Leid. pr. *Cabico* Vat. tert. Pal. Thuan. Med. pr. *Caico* Put. Petav. pr. duo Vatt. ambo Moret. *Chaico* Pric. Rott. Tholoſ. Petav. tert. *Cheruco* Var. LL. e marg. Parm. *Chauce* vet. Gyr. *Chaucho* Oiſel. *Caucho* Vat. pr. Med. tert. Bonon. Ambr. pr. Petav. ſec. *Caicho* vel *Chauco* Lov. *Choyco* vel *Chenicho* inc. Heinſ. *Caico* vel *Cherucho* Ambr. ſec. *Belca* pro *Belga* Rott. Med. ſec. *Albim* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *Albin* Reg. Bonon. Moret. ſec. inc. Heinſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Album* Thuan. Petav. pr. *fumorum* pro *Francorum* Rott. *Hirciniae* Lov. *Entheriae* inc. Heinſ. *Vernari* Med. ſec. *In regione* pro *Religione* Vat. pr. & tert. m. ſec. *ſacros* Vat. ſec. *robora* duo Med. *robur* Vat. tert. Pal. Oiſel. Florent. Med. pr. Thuan. Mazar. Oxon. pr. *robur* vel *robora* Vat. pr. *muneris inſtar* inc. Heinſ. *veſtrae* Mazar. *feriant* duo Med. *feriunt* Pric. Oiſel. Pal. Florent. Thuan. Med. pr. *ſecures* inc. Heinſ. duo Ambr. *Ultro quin etiam*] deeſt hic verſus Rott. *ferunt* pro *favent* Med. tert. *favens* Med. ſec. *reſonare catervis* Pal. Med. pr. & ſec. m. pr. *faciare* Pat. *Alamannia* Vat. pr. *Alamania* Exc. Lucenſ. pr. *Alemannia* quatuor Vatt. *ſilvis* Vat. tert. m. pr. *Sed doluit* Med. quart. *ſcriptoque receſſit* Farn. *miſſos* quatuor Vatt. Oiſel. *Myſos* Exc. Laeti, ed. Parm. *Expellit* Pric. Pal. duo Med. Thuan. Ambr. pr. Moret. ſec. *Expellat* legebat *Heinſius. ceterum hi duo verſus manu recenti adſcripti erant* in Vat. pr. *certa fallax* Bonon. *faſces* Leid. pr. duo Vatt. Pal. Florent. duo Medd. Jun. pr. Vat. Livin. duo Oxon. ambo Moret. Ald. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *fallax* Vat. ſec. Med. tert. Put. Reg. Ambr. pr. Petav. ſec. inc. Heinſ. Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *faſces* vel *fallax* Vat. quart. Petav. pr. *Francia numen* Med. tert. m. pr. *dederis feriat* Ambr. ſec. *dederit* Bonon. Pat. Put. Reg. duo Petav. Tholoſ. Ambr. pr. Exc. Gevart. *acie* Florent. Med. ſec. *dederit ſervat* Oxon. ſec. *dederit ſervet* Oxon. pr. *ſervat* Leid. pr. tres Med. Put. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Jun. pr. inc. Heinſ. duo Petav. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ſervet* Leid. ſec. Reg. Mazar. *ſervat* vel *ſervet* Petav. pr. *ſervat* vel *feriat* Florent. *acie nec jam* Vat. tert. Oiſel. Vat. Livin. *non jam* Med. pr. Thuan. *nec* Leid ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Lov. ambo Moret. Exc. Gevart. *rebellis* Oiſel. Put. Pat. Petav. ſec. duo Ambr.

239. *Sed vinclis p. licet*] *Nec poenis* Vat. quint. *licet* Pat. duo Ambr. *libet* Vat. ſec. Moret. ſec. *decet* Reg. Ambr. pr. *judice veſtro* Florent. *Romanis* ed. Vicet. *dequirit* Moret. ſec. *deſcrepſit* Med. quart. *diſcurrit* Vat. pr. Rott. Pric. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Lov. duo Ambr. *nomina* Pal. Thuan. *nomina* vel *crimina* Med. pr. *Marchomares*

mares Moret. ſec. *Marcomares* Leid. pr. Ambr. ſec. Med. tert. Put. Pat. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Marcomanes* Rott. Moret. pr. inc. Heinſ. Lov. Exc. Laeti. *Marcomenes* Vat. quart. Pal. Med. ſec. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Marcometes* Bonon. *Marcomeres* Vat. pr. & tert. Pric. Florent. Med. pr. Reg. Thuan. Mazar. Tholoſ. Ambr. pr. Exc. Gevart. *Marcamanes* Farn. *Marcomyrus* Exc. Laeti. *Marthomenes* vel *Marthometes* Med. quart. Heinſius ſeqq. notaverat. „ *Apud Victorem in Antonini vita mentio fit Marcomari Regis Marcomannorum. ejus locus eſt apud* „ Caſaub. ad Hiſt. Aug. pag. 74." *Suenoque* Vat. ſec. inc. Heinſ. Ambr. ſec. ed. Parm. *Sunnoque* Exc. Lucenſ. pr. *Sunioque* Ambr. tert. *Summoque* Leid. pr. Med. tert. *Somnusque* duo Vatt. *Sonnoque* Rott. Med. pr. Reg. Put. Moret. pr. duo Petav. Exc. Laeti. *Sumpnoque* Med. ſec. *Sompnoque* Farn. Florent. Thuan. Mazar. Tholoſ. Moret. pr. duo Oxon. *Somnoque* Ambr. pr. Bonon. Pat. Petav. ſec. *Sopnoque* Med. quart. *Sompnoque* vel *Suenoque* Lov. *Sonnonque* Exc. Laeti m. ſec. item *Senſoque* vel *Onnoque*. *Finiusque* vel *Sonnoque* Moret. ſec. *docet* Put. Reg. Pat. Tholoſ. duo Petav. & Ambr. *docent* Leid. pr. Vat. quint. Pal. Farn. Pric. Ald. Exc. Laeti & Gevart. *Etruſcus* Vat. pr. *auxilium* Med. m. pr. *cum ſe* Put. *auctorem* pro *ultorem* Tholoſ. *avidas* Vat. quart. Farn. Pric. *conferre* Put. *concire* Petav. pr. Exc. Schott. *conſcire* quatuor Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Exc. Laeti & Var. LL. ed. Antv. *fruentes* Rott. *celerique* ed. Vicet. *ſcelerumque* vel *celerique* Exc. Laeti. *dominos* Exc. Gevart. *Arctos* Vat. pr. *arces* Pat. *Alpes* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. *Alpes* vel *Arctos* Lov. *prorumpit* duo Vatt. totidem Med. *prorupit* tres Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Florent. duo Medd. Pat. duo Oxon. mox, *moverat omnes* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc Laeti. *omnis* Exc. Lucenſ pr. *amnes* inc. Heinſ. *amens* Reg. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Lov. Moret. & Oxon. ſec. m. ſec. duo Med. tres Ambr. Var. LL. e marg. Parm. *omnes* vel *amens* Mazar. Oxon. pr. *Gildon* Exc. Laeti. *ulterior* Thuan. [*male. Libyam interiorem intelligit* Heinſ.] *interior* vel *ulterior* Farn. Med. pr. *noſtro plaga* Tholoſ. *relegas* Pat. *relegit* Moret. pr.

251. *Quos vagus*] *Quo* Florent. [deeſt vero hic verſus Med tert. Put. & Petav. ſec.] *Gynyps* Leid. pr. *Gynips* Florent. Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *Ginyps* tres Vatt. Farn. Pric. Oiſel. *Cinyps* Ald. *Gynipus* Tholoſ. *Sinips* Med. quart. *Ginis* Med. ſec. *Ginip* Thuan. Mazar. *Gipus* Jun. pr. Oxon. ſec. *Gnipus* Pal. *Ginipus* Med. pr. *Cinipheus* Vat. quint Lov. *Ginyps* vel *Cinipbus* Vat. quart. *&* *Gir* Oiſel. Exc. Laeti & Lucenſ. *Gyr* Leid. pr. *Gil* Vat. tert. Med. ſec. Lov. inc. Heinſ. Ambr. ſec. *Git* Moret. pr. *Gis* Med. quart. ed. Vicet. *Gins* Jun. pr. *Hic* Rott. m. pr. *Ger* Oxon. pr. Petav. ſec. Med. tert. Reg. Put. Pat. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *Git* vel *Gir* Exc. Laeti m. ſec. *noviſſimus* Pal. Med. pr. Thuan. *gurgite* Vat. tert. *flumine* Farn. *ſanguine* Put. Pat. Ambr. tert. Lov. cum gloſſa, *i. e. origine* Petav. ſec. & tert. qui eamdem gloſſam habet, item Exc. Gevart. *Juba* Leid. pr. m. ſec. Med. ſec. Vat. tert. Rott. duo Oxon. *Viva* Med. pr. Vat. Livin. *Numa* Farn. *Juma* Jun. pr. *Juva* Pal. Oiſel. *Nuda* inc. Heinſ. *Myba* Exc. Laeti. *Nuba* duo Vatt. Pric. Florent. Med. tert. vet. Gyr. Lov. Moret. ſec. Put. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Schott. Gevart. & Lucenſ. ſec. item ed. Vicet. *Juva* vel *Nuba* Vat. pr. *Garamans* Leid. pr. Oxon. ſec. *nec quisqam* Bonon. *potuit alacrem* Vat. ſec. *Naſomona* Farn. Petav. ſec. *Nomoſona* Med. ſec. *campi* Vat. pr. Pric. Rott. ed. Parm. ex conjectura. *campis* tres Vatt. Pal. Farn. Oiſel. Exc. Laeti. *campi* vel *campis* Vat. tert. *Gaetules* Tholoſ. *jaculis Poenis* Pric. *Poenus* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Put. Thuan. Lov. m. pr. Leid. pr. & Moret. tres Petav. Exc. Gevart. Var. LL ed. Antv. *Poenis* Vat. tert. Exc. Laeti. *Paenus* tres Med. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. tert. Exc. Schott. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. & ed. Vicet. *plenus* undecim alii, Sched. Gud. & Var. LL. e marg. Parm. *Poenus* vel *plenus* Farn. *plenus* vel *Poenis* Florent. Petav. pr. m. ſec. *intexitur* Jun. pr.

258. *bis fulva leones*] *leonis* Put. Pat. *fulva leonum* Vat. ſec. *ſcuta leonis* Exc. Gevart. *ſcuta leonum* Tholoſ. duo Ambr. *ſcuta leonum* & emend. *fulva* Lov. porro ſequens verſus deerat Put. Jun. pr. Petav. ſec. Ambr. tert. item Lov. in quo tamen margini adſcriptus erat. *vaſtis Nemeae* Med. quart. *nutrit* Exc. Laeti. *mittit* Farn. ed Vicet. *habenis* Petav. ſec. *geſtat* Med. pr. *patulos geſtant* Codd. plurimi, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm *pavidos* Exc. Laeti, unde *avidos* conjiciebat Heinſius. *caſſide* Jun. pr. *Cuſpide* Pric. *vultus* pro *rictus* inc. Heinſ. *Pendent* Leid. pr. Jun. pr. duo Vatt. Pric. Oiſel. Exc. Lucenſ. pr. *Splendent* Med. pr. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Tholoſ. Ambr. ſec. Lov. Vat. Livin. inc. Heinſ. ed. Vicet. *Pendent* vel *Splendent* Vat. ſec. Florent. Ald. *ex pelle* Ambr tert. *Splendet viperea pharetra* Med. quart. Bonon. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. Exc. Laeti & Gevart. *Pendet viperea pharetra* Med. tert. Put. Pat. duo Petav. [in Pal. hic verſus deerat.] Heinſius adſcripſerat locum Virgil. 1. Aen.

Namque humeris de more habilem ſuſpenderat arcum.

contremuit Vat. ſec. *perduceret* Petav. tert. *Mennon* tres Vatt. *undis* pro *Indis* Pal. Moret. ſec. *inde* Tholoſ. *Medum* Vat. tert. m. ſec. Med. tert. Put. Pat. Jun. pr. Ambr. ſec. *Medum* vel *medium* Reg. duo Oxon. *vaſtaret* Lov. *bellua* Var. LL. ed. Antv.

cum gloſſa *i. e. Camelus. Porus Alexandro proſtratus, Memnon Achilli* Moret. ſec. *Mennon* Vat. pr. & tert. *proſtratus Memnon* quatuordecim ſcripti, Exc. Laeti, ed. Parm. & Vicet. *Gildon* Exc. Laeti. *ſolvit fervidus* Reg. *perfidus* reſcribi jubet Heinſius. *Auſter* Petav. ſec.

270. *Sed partes*] deerat hic verſus Moret. pr. *regendum* Exc. Gevart. *regundae* Tholoſ. *Tranſtuleret* Med. tert. *Libyae nomen* Med. quart. *Libyae partes* Vat. ſec. *legitimam* Vat. Livin. *legitimi* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *portenderat* Vat. ſec. *protenderat* Oiſel. Florent. Med. ſec. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Moret. & Oxon. ſec. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *praetenderat* Vat. tert. Pal. Farn. duo Med. Put. Reg. Pat. *praetenderat* vel *protenderat* Tholoſ. m. ſec. duo Ambr. *undam* Pric. *geminum vana* Jun. pr. *varia geminum* Vat. ſec. Rott. Oiſel. *geminum varia* Leid. pr. cum octodecim aliis & Exc. Lucenſ. pr. *geminum varia* vel *varia geminum* Oxon. ſec. *Hoc armis*] deeſt hic verſus in Moret. pr. *hic conjuratus* Med. tert. *hinc Africa —; hinc* legebat Heinſius. *illic edicta* Pal. duo Med. Put. Thuan. Petav. ſec. inc. Heinſ. *manebant* Ambr. tert. Jun. pr. Oxon. ſec. *atra* Vat. Livin. *aſtra* Moret. ſec. *antra* Vat. ſec. duo Med. inc. Heinſ. Put. Reg. m. pr. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Lov. m. pr. duo Petav. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *ante* Ald. *atra* vel *arva* Pric. *atra* vel *aſtra* vel *arva* Oxon. pr. *Urgebant* quatuordecim ſcripti & Var. LL. ed. Antv. *urbes* Pat.

280. *Exitiale p. Libycum*] *Libye* Rott. *Obtractu* Moret. pr. *Obtentu* vel *Obtectu* Lov. *utrimque* Vat. ſec. Farn. *premerent* pro *fremerent* conjiciebat Heinſius. *lateremque* inc. Heinſ. *latumque* Put. *latumque* Mazar. duo Petav. *lacerumque* Moret. ſec. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *Latiumque* Pal. Farn. duo Med. Ambr. tert. Vat. Livin. Jun. pr. Oxon. ſec. ed. Vicet. *laterumque* novemdecim alii, Ald. Exc. Laeti & ed. Parm. *Latiique* vel *Latiumque* Petav. tert. *num feſſa* Exc. Laeti. *foſſa* Farn. *foeda* inc. Heinſ. qui hinc *fida* conjiciebat. *reviſit* Oxon. ſec. *Officium* Med. quart. *micantia* Lov. *minacia* Pric. Ambr. ſec. *facta* Florent. m. pr. Med. quart. *factura* Pat. *jactura* Put. *adverſos* Ambr. ſec. *timuit* pro *micuit* Vat. quint. *alvi* Pat. *Nubilus* Thuan. Bonon. Tholoſ. Mazar. Vat. Livin. inc. Heinſ. tres Med. totidem Petav. & Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Nubibus* Reg. Vat. tert. Ald. *Nubilis* Med. pr. *Nobilis* Put. Pat. *quem* Rott. Pal. duo Med. *quam* Exc. Laeti. *verſat* duo Vatt. Rott. Med. ſec. Exc. Laeti. *veſſat* Ambr. tert. *vexat* duo Vatt. Farn. Florent. tres Med. Thuan. Mazar. Moret pr. Vat. Livin. Jun. & Leid. pr. duo Oxon. Exc. Lucenſ. ſec. *vexat* vel *verſat* Vat. pr. *devitat* Thuan. *non necta* Farn. *nec* Med. tert. *tecta* Rott. Bonon. *non obliquante* Farn. *coeli pelagique* Pal. Med. pr. Reg. Thuan. *innititur* Jun. pr. Lov. Vat. ſec. Med. quart. Put. Pat. Ambr. tert. *inmittitur* Oxon. ſec. *obnititur* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. *obnititur* vel *innititur* Reg. *irae* duo Moret. Lov. Ald.

291. *mirer Stilichon*] *miror* Pat. *Stilicon* Exc. Laeti. *Stilicho* Vat. pr. *Stilicho mirer* Leid. pr. Jun. pr. Reg. Mazar. Thuan. Moret. pr. duo Oxon. *qui cautus* Med. ſec. Thuan. *quam* vel *quod* Reg. *quod* vel *ut* Exc. Laeti. *captus* pro *cautus* Jun. pr. *Reſtiterat* Farn. *Reſtiterit* Med. tert. *Reſtiteris* vel *Reſtiteras* Reg. *qui* Med. ſec. Thuan. *nec te* Med. tert. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *ut nec te* Ambr. ſec. *ut te nec* Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. *laterent* ed. Vicet. *lateret* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Qui* Med. quart. Tholoſ. *nil* duo Vatt. Exc. Laeti. *nihil* Leid. pr. cum octodecim aliis & Var. LL. e marg. Parm. *in tacito* Ambr. pr. *rerum terrore* Ambr. tert. Exc. Laeti. *dignum* Tholoſ. *circum* Leid. pr. duo Vatt. Pric. Oiſel. Florent. m. pr. Med. tert. inc. Heinſ. Bonon. Pat. Petav. ſec. duo Ambr. *rerum* vel *circum* Reg. Oxon. pr. *Eois dederit* Put. Bonon. Petav. ſec. *Secura* Med. quart. *domus* Tholoſ. *regna tenerent* Exc. Laeti m. ſec. *jura* inc. Heinſ. *ſigna* Vat. ſec. *Dividit* Tholoſ. *curis* Vat. tert. m. pr. *atque omnibus* Exc. Laeti m. pr. *Inveniens* Med. ſec. *animo* deerat Med. tert. *animoque ac mente* conjecerat Heinſius, ſed poſtea deleverat. *digna gerenda* Vat. tert. m. pr. *Efficies* Vat. pr. Med. ſec. *Efficias* Med. tert. *Efficeres* Pric. m. ſec. *probanda* Lov. *peractus* Petav. ſec. *ſceptris peragenda* Moret. pr. *quae brachia* Vat. Livin. *non* duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. & Ambr. Lov. Pat. Ald. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Non Briareus* inc. Heinſ. Ambr. ſec. Lov. vet. Gyr. Vat. Livin. [ceterum deerat hic verſus in Med. tert. Put. Pat. Ambr. tert. duobus Petav. Ald. & Exc. Lucenſ. pr.] *alis* Vat. quint. *humero* pro *numero* conjiciebat Heinſius, qui adſcripſerat. *ſ. humero.* ſic *Aſt ego quae terras humeris* &c. *injectis* Vat. quart. *poſſit* Mazar. *poſſent* Leid. pr. Vat. ſec. tres Med. inc. Heinſ. Put. Pat. Tholoſ. Petav. ſec. duo Ambr. Lov. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *poſſet* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *confidere* Pric.

306. *Evitare dolos*] *Et vitare* Pal. Thuan. Jun. & Med. pr. *formare cohortes* Farn. *novos* Lov. *exponere* Med. quart. *quae bella* Moret. pr. *aut bella* Leid. pr. & maxima pars Codd. Exc. Laeti, Lucenſ. pr. & Var. LL. e marg. Parm. *ferunt* Thuan. *ferent* Exc. Laeti & ed. Vicet. *gerant* Med. quart. *auferre tumultum* Put. Pat. *Aut Romae* Jun. pr. Oxon. ſec. *Et* vel *Aut* Pric. *quae nube* Reg. *qui* Oiſel. duo Med. Thuan. *quod* Vat. tert. *quot* vel *qui* Vat. quint. Exc. Laeti. *nube ſoporis* Vat.

Li-

Livin. vet. Gyr. *ſaporis* Farn. ed. Vicet. *nubibus apti* Pat. *nubis aperti* Med. tert. inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. ſec. duo Ambr. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *nubis opertae* Ambr. tert. *nube aperti* Lov. m. pr. *nubis apterti* Ald. *nubis aperti* vel *nube ſoporis* Oxon. pr. *Inmuneres* Med. tert. *oculis* Ambr. pr. *per quot* Pric. *quod* Vat. pr. m. pr. *diſcernere* Jun. pr. *Et loca* Pric. *Tunc loca* Farn. *tot longinqua* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Exc. Laeti. *tam longinqua* Leid pr. & tredecim ſcripti, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *numine cinctum* Petav. ſec. *corpore centum* Var. LL. ed. Antv. *cincto* Med. ſec. m. pr. *centum* Moret. pr. Vat. Livin. *cinctum* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *ſervare* Mazar. *adlatae* Reg. *illatae* ed. Vicet. *alatae* Farn. *ablatae* Ambr. pr. Vat. quint. *allatae* Florent. quatuor Med. Put. Thuan. Mazar. tres Petav. *fruges* Moret. pr. *ſegetes* vel *fruges* Oxon. pr. *ſalva carinae* Pat. *Extruit* Rott. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *Excidit* Moret. pr. *Exuit* Oxon. ſec. *Texerit* Pal. *Texerit* vel *Texuit* Med. pr. *Inſtruit* vel *Texuit* Jun. pr.

316. *Emicuit*] ita Reg. & Thuan. *Enituit* Leid. pr. & undecim alii. Exc. Laeti. *Enituit* vel *Emicuit* Oxon. ſec. in Exc. Laeti. a m. pr. erat *Excitus*, unde *Excitur* vel *Exſiluit* conjiciebat Heinſius. *regnante* vel *vernante* Moret. pr. *delectu* Med. quart. *dilectu* Vat. pr. Oiſel. Lov. Vat. Livin. Exc. Laeti & ed. Vicet. *delectum* Tholoſ. *delecto* Put. *dejectu* Med. tert. *dilecto* Med. pr. m. pr. *dedecui* Ambr. pr. *delectos* Pat. *delectu* vel *dejectu* Oxon. pr. *Tyrio* Moret. ſec. *Tyriis* Ambr. pr. *ſed vomere* Leid. pr. Put. Jun. pr. Oxon. ſec. *nec vomere* Med. tert. *ſed* vel *nec* Oiſel. *ſed* vel *ſub vomere* Oxon. pr. *Tum ſubitas* Petav. ſec. *conceptis* Put. *concepto* duo Vatt. Farn. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *contempto* Tholoſ. *conceptas* Leid. pr. duo Med. Florent. m. ſec. Thuan. Petav. pr. Moret. pr. Jun. & Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *concepto* vel *conceptas* Oxon. ſec. *Excluſiſſe* Jun. pr. *Exiliiſſe* tres Vatt. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Bonon. Lov. duo Petav. totidem Ambr. Exc. Gevart. & Var. LL. e marg. Parm. *Circbaeis* Mazar. *talis* Moret. pr. *armis* duo Med. Florent. m. pr. *oris* Med. ſec. *debellata* Jun. pr. *bellatura* vel *debellata* Oxon. ſec. *ſtringit* duo Vatt. Farn. Reg. Tholoſ. Oxon. ſec. *ſtruxit* Put. Pat. Var. LL. ed. Antv. *dum ſemine* Jun. pr. Oxon. ſec. *creſcente* Pric. *Armifer* Oiſel. *Armiger* tres Med. Put. Thuan. Mazar. Ambr. pr. Pat. Tholoſ. duo Moret. totidem Petav. Jun. pr. Lov. *Armiger* vel *Armifer* Pric. *limite* Vat. ſec.

325. *Hoc quoque non parva*] *Hos* Med. tert. *Haec* Vat. pr. & quint. *Haec quoque cum p. fas eſt non l. r.* Oxon. ſec. *nec parva* Mazar. *pauca* Pal. *cum parva fas non eſt* Ambr. pr. *abſtitit* Pal. Thuan. Med. pr. *adficit* Exc. Laeti. m. pr. *exſtitit* Vat. tert. Pric. Florent. *quem priſco* Pal. *ſentiret* Moret. pr. *cenſeret* Rott. *ſanciret* conjiciebat Heinſius, ſed delevit, *Neglectam* Med. pr. *Stilico* Vat. ſec. *Stilichon* Exc. Laeti. *tot jam per ſecula* Put. Petav. ſec. Exc. Laeti & ed. Parm. *per tot jam ſecula* Leid. pr. & octodecim alii, Exc. Lucenſ. pr. Ald. & ed. Vicet. *fretis legionibus* Jun. pr. *felix* vel *fretis* Oxon. ſec. *regionibus* Lov. *Teſſera* Pal. Exc. Laeti. *Teſſara* omnes Vatt. Lov. *Romuleae leges rediere* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *remeaſſe* Moret. pr. *rediiſſe* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *patrum juſſis* Med. quart. *juſſu* Vat. quint. Moret. pr. *Tu Renum* Jun. pr. *cunctis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Exc. Laeti. *cunctis* vel *junctis* Reg. *tranſcurrere* Leid. pr. *Sirtim* Pric. *ira ruens* Vat. pr. Pal. Oiſel. duo Med. Thuan. Mazar. Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. Exc. Cod. Rhem. *ruens* vel *minor* Vat. tert. Pric. Heinſius *ruens* legebat. *nec territus* Farn. Pric. Rott. Put. Lov. Bonon. Ambr. pr. duo Petav. Exc. Laeti. *ſuſcepto* Vat. ſec. Pric. Rott. Exc. Laeti. *ſuſpecto* Vat. Livin. cum duodecim aliis, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ſuſpecto* vel *ſuſcepto* Vat. quint. *mortis* Leid. pr. m. ſec. *periclo* pro *paratu* Put. Pat. *aut ſolus* Med. quart. *fugiens ſolis* Pal. Thuan. Med. pr. *in arcus* Put.

339. *Miſſurusve*] *Miſſurusne* Pal. *Miſſurusque* Vat. pr. item Vat. Livin. *Miſſurive* Thuan. *Miſſuriſve* ſc. *flammis* Med. pr. m. pr. *Miſſurusque* vel *Miſſurusve* Oxon. pr. in Ambr. pr vero hic verſus deſideratur. *Diruerent* Thuan. Ambr. pr. *digna relatu* Moret. pr. *caves* pro *times* Moret. pr. *Proficit* Moret. ſec. *Contulit* Moret. pr. qui & *hoſtiles* exhibet. *Karthaginis arces* Vat. tert. *urbes* Med. tert. *captare fuga* Put. Pat. *inane* Reg. *Non ſe* Thuan. Mazar. *praeripuit* Put. Pat. *noſtraeque* Med. tert. *noſtro tantum* pro *numero* Thuan. *ibat rapidis* Moret. ſec. *quod jactare* Exc. Laeti. *quae* inc. Heinſ. *qui* Cod. Voſſ. ed. Vicet. *per* Pric. *quos* Ambr. pr. Med. quart. *qui* vel *quos* Jun. pr. *qui* vel *quod* Var. LL. e marg. Parm. *Solibus effoeto* i. e. *ſterili* Lov. *effoetos* Var. LL. e marg. Parm. *infectos* Put. Pat. *effectos* duo Leidd. Vat. quint. Pal. Farn. Pric. m. pr. duo Med. Thuan. Petav. ſec. Voſſ. m. pr. duo Ambr. Var. LL. ed. Antv. *effetos* vel *affectos* Oxon. pr. *effectos* vel *affectos* Reg. *menſurus* Med. tert. *viſurus* Ambr. pr. *pulvere* Exc. Laeti. *frigore* ed. Vicet.

352. *non fuſum*] *nec* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. *ignem* Put. Pat. *Latiis nimbos* Jun. pr. Leid. ſec. Florent. duo Med. Thuan. Petav. ſec. Moret. pr. Vat. Livin. Ald. *nimbos Latiis* tres Vatt. Farn. Pric. Oiſel. *nimbos equitum Latiis* duo Vatt. Petav. pr. *ignarus* Oxon. pr. *non ſpicula* Ambr. ſec. Med. quart. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Intorquet* Pal. Florent. Med. pr. Exc. Laeti. *Jam torquet* duo Leidd. cum viginti duobus

aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. & Var. LL. ed. Antv. *Garamans* Leid. pr. Oxon. ſec. *rapiunt deſerta* Ambr. ſec. *Autololes* Oiſel. Med. ſec. Reg. Var. LL. e marg. Parm. *Autolales* Ambr. tert. *Autoloes* Voſſ. Put. Tholoſ. duo Vatt. Oxon. pr. duo Leidd. *Autoroles* Moret. ſec. *Autoboles* Pric. Mazar. Petav. & Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Auctores* Med. tert. *Aut ſoboles* Moret. pr. *Autbeoles* Lov. *Aut dolopes* Med. quart. *Autolopes* duo Vatt. Florent. Thuan. Petav. pr. *Audolopes* Jun. pr. vet. Gyr. Farn. ed. Parm. *Audoloſes* Var. LL. ed. Antv. *Autocloes* Petav. tert. *Antolopes* Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Andolopes* Pal. Med. pr. *Andolope* Oxon. ſec. *pavidum* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *projectat* Med. ſec. m. pr. inc. Heinſ. Ambr. ſec. Exc. Laeti. *projecit* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *projecit* vel *projectat* Vat. pr. *Mazax* quinque Vatt. Pal. Pric. duo Med. Reg. m. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. ſec. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Majax* inc. Heinſ. *Mazar* Moret. pr. Med. tert. *Mazas* Florent. Med. quart. Mazar. Pat. Ambr. tert. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Marax* Voſſ. Leid. ſec. Ambr. pr. *Matax* Put. Vat. Livin. Jun. pr. Moret. ſec. *Matax* vel *Mazax* Thuan. *Matax* & emendatum *Matans* Lov. m. ſec. Heinſius citat Vlitium ad Gratium [Nemeſianum voluit] Cyneg. 261.

357. *Cornipedem*] *Cornipedum* Farn. *hortatus* Med. quart. *ornatur* Lov. *nequaquam* Put. *nec quicquam* Reg. *nequiquam* Exc. Laeti. *nimbo* pro *lembo* ed. Vicet. *refugum* Vat. ſec. & Ambr. inc. Heinſ. *ventoque* Jun. pr. Oxon. ſec. *meritisque* Moret. pr. *fatali* Voſſ. Petav. tert. *elementa pararent* Vat. tert. m. pr. *lentae* Rott. Med. ſec. *late* Mazar. *Fracturumque* quatuor Vatt. Pal. Farn. Vat. Livin. *Perfractumque* duo Leidd. Vat. ſec. Pric. inc. Heinſ. duo Med. totidem Petav. tres Ambr. Lov. Voſſ. Ald. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Perfunctumque* Put. *Fracturumque* vel *Perfractumque* Reg. Petav. pr. *humilis* Pal. Med. pr. *vindice* Florent. *cultus* Pric. mox, *tribuit* Farn. Thuan. Petav. ſec. Med. quart. Ambr. ſec. Pat. Leid. ſec. m. ſec. *tribuat* vel *tribuit* Florent. *ſic proſpera* Med. tert. Lov. ex conjectura. *it* Put. *ſit* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *ſit* Vat. quint. Rott. Moret. pr. *Illa equidem* Moret. pr. Vat. quint. *certamine* Mazar. qui & *area* pro *alea* exhibet. *Mutatura* Put. *Maturata* Pat. *Mutatura* vel *Maturata* Petav. tert. *ſed quid licuiſſet* Exc. Laeti. *latuiſſet* Var. LL. ed. Antv. *Caſſibus* Ambr. tert. *altae* Florent. Leid. pr. *bipennes* Jun. pr. m. pr. *Vecturus* Farn. *optantior* duo Med. *aut quisquam* Rott. Med. ſec. inc. Heinſ. Mazar. Ambr. pr. *haud quisquam* Leid. & Jun. pr. Med. quart. *antiquis* Med. tert. Voſſ. Pat. Var. LL. ed. Antv. *antiquisne*] Put. Exc. Gevart. *quisquamne* Voſſ. m. ſec. duo Medd. *antiquis* vel *quisquamne* Petav. ſec. Heinſius tamen *huic quisnam* conjecerat. *Triganem* Exc. Lucenſ. pr. *armaque potentis* Leid. pr. *armave* Pal. Thuan. Med. pr. *an Perſae* Jun. pr. *Perſum* Pric. *Perſem* Pal. Med. pr. Thuan.

373. *Hi propagandi*] *Haec* Thuan. *Illa* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. duo Med. Petav. pr. *Iſta* Petav. tert. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Hi* vel *Illa* Florent. *propagandi* Vat. pr. m. ſec. Exc. Laeti. *propugnanda* Farn. *ruerant* Med. & Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. *vexant* Med. quart. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *fuerant* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Thuan. Petav. tert. m. pr. Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. *ruerent* Pric. ambo Moret. Ald. Sched. Gud. *ruerant* vel *fuerant* Vat. pr. Voſſ. Oxon. pr. Florent. *fuerant* vel *ruerent* Reg. *mundi* pro *regni* Med. ſec. *Hoc ſtabat* Moret. pr. *Hinc* Rott. Reg. *in tempore* Put. *hinc* Petav. ſec. *tuto* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *tutas* Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *moras* inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *mores* Tholoſ. *tutas moras* Exc. Laeti. *morae* Med. tert. Voſſ. m. pr. Petav. ſec. ed. Vicet. *tutae morae* duo Leidd. Vat. ſec. Lov. Ambr. tert. Var. LL. ed. Antv. *hic vincere* Var. LL. ed. Antv. *hinc* Med. pr. Moret. ſec. Tholoſ. *nunc* Ambr. tert. *hic* vel *hinc* Moret. pr. *Vincere pena* Med. tert. Voſſ. m. pr. *nempe* Ambr. pr. *pena* Pat. *Roma ſupino* Ambr. ſec. *ſummo diſcrimine Roma* Moret. ſec. *tanto Libyam* Pat. *tantus* Pal. *tandem* Med. tert. *tantum* quatuor Vatt. *quantum* Pric. Oiſel. *tantum* vel *quantum* Pric. *meliore* Rott. *Quâ peperit* Med. ſec. *Qui* inc. Heinſ. *quanto* Pat. *quantum* omnes Vatt. Farn. Pric. Rott. *nondum* Med. pr. Thuan. Moret. pr. Ambr. tert. *monent* Med. ſec. *monet* Mazar. *geſta* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. *facta* Vat. ſec. *Quis te* Pal. Med. pr. Thuan. *quis jam te* Jun. pr. Oxon. ſec. *vos jam* Med. quart. Petav. ſec. *caneret Fabium lentum* Pric. *Marium* Pat. *jure reperto* Med. tert. *Karthagine* Vat. tert. *Hic omnes* Var. LL. ed. Antv. m. ſec. *Hos* Vat. ſec. *veteres* Mazar. *adortea laurum* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ad horrea* quatuor Vatt. Pal. *adorea* vel *ad horrea* Vat. pr. *laurus* Pric. m. ſec. Med. tert. duo Ambr. *lauros* Leid. pr. cum quatuordecim aliis, Exc. Schotti & Lucenſ. ſec. *Stilico* Vat. ſec. *Stilicon* Exc. Laeti. *cunctos Stilico* Pric. *trophaeos* Lov.

AD PRIMUM CONSULATUM

FL. STILICHONIS.

LIB. II.

In Vat. pr. erat, *Incipit liber ſcds de Laude Stiliconis.* Rott. & Exc. Lucenſ. ſec. *de Conſulatu Stiliconis* inſcribunt. Petav. pr. exhibet, *Secundus Liber de Laudibus Stiliconis ad promotionem* (m. ſec. *electionem*) *Conſulatus.*

1. *armatae laudes*] *armorum* Reg. *qualibet* Reg. *quam libet* Jun. pr. m. pr. *urbem* Vat. tert. Pric. Oiſel. Med. pr. & Vat. pr. m. pr. *orbem* Leid. ſec. cum viginti duobus ſcriptis, Exc. Schott. Lucenſ. pr. ed. Vicet. & Parm. *urbem* vel *orbem* Mazar. Heinſius adſcripſerat locum „ Conſ. Mall. 265.

Stilichon dum proſpicit orbi
Sidereuſque gener.

„ infra vs. 234.

Sic non ut ductor ab orbe.

„ Sic apud Capitolin. in vita Gordianorum Miſitheus ſocer Gordiani tertii *praefectus totius orbis* dicitur p. 162. l. 38. ut legit Caſaub. p. 196. a." nam vulgo *urbis.* vid. Salmaſ. pag. 265. *ſervet* Med. quart. *actore* Rott. Florent. Leid. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *auctore* Leid. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. Vat. Livin. duo Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Mazar. tres Ambr. ed. Parm. *rogantes* Oxon. pr. duo Leidd. *vocandus* m. pr. & *rogantes* m. ſec. Jun. pr. *rogantes* vel *regentes* Oxon. ſec. *feſtisque* Tholoſ. *factiſque* Leid. pr. m. pr. *conceſſerat* Ambr. pr. Mazar. *conſenſerit* Leid. pr. m. pr. *incipiet* Tholoſ. *incipiat* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *incipia ſidibus* Pric. m. pr. *incipias* legebat Heinſius. *Diva* Med. tert. *Principium* Tholoſ. *mundi c. Cl. magni* Med. tert. Put. *incoluit*, *zona* Leid. ſec. Voſſ. *incaluit* Tholoſ. *involvit* Exc. Schott. ex conjectura. *temperat* Jun. pr. duo Oxon. duo Leid. *temperet* Med. tert. Thuan. *aethra* Med. quart. Petav. ſec. Tholoſ. *mediam* Vat. quart. duo Petav. Vat. Livin. *mediae* Petav. ſec. *media* Rott. *medio* duo Leidd. & maxima Codd. pars, Exc. Schott. Gevart. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *quae proxima* Farn. *natu* Ambr. tert. *notu* Voſſ. Exc. Gevart. *nutu* Moret. pr. Put. Bonon. Pat. duo Ambr. *nato* Thuan. *jam prima* Oxon. pr. *ſolvis* Florent. *temerata* Voſſ. m. pr. *miſerata* vel *partita* Reg. duo Oxon. *Diſcuſſis tenebris* duo Med. & Ambr. *Diſcuſſit tenebras* Leid. pr. Med. ſec. Vat. tert. Pric. Oiſel. Florent. Put. Reg. Mazar. Ambr. pr. Bonon. Pat. Jun. & Oxon. pr. Exc. Cod. Rhem. *Diſcuſſis tenebris* vel *Diſcuſſit tenebras* Vat. pr. *ſecula prodit* Petav. tert.

12. *ture calentibus*] *jure* Petav. ſec. *fumantibus* Farn. *in pectore* Voſſ. m. ſec. *haec pectore* Med. quart. *pectore* etiam Oiſel. *tempore* Pric. Reg. Oxon. pr. *tempore* vel *pectore* Vat. pr. m. pr. Oxon. ſec. *& poenis* Med. tert. *in poenis* Mazar. *poenas* Exc. Gevart. *peras* Voſſ. m. ſec. *homines* Med. quart. *non ferrum* Vat. quint. *in Marte* Ambr. pr. Moret. ſec. *ſed cum* Ambr. tert. *Siccum* Vat. quart. Pal. Pric. inc. Heinſ. Mazar. duo Med. totidem Petav. Ambr. ſec. Moret. ſec. Exc. Schott. Var. LL. e marg. Parm. *Sic cum* Vat. pr. Farn. *Sacra* Moret. pr. *Siccum* vel *Sacra* Jun. pr. *in pace* duo Vat. Moret. ſec. *Marte* Med. tert. *ferat* tres Vatt. Pric. Oiſel. Reg. Mazar. Petav. & Oxon. pr. Exc. Cod. Rhem. *feras* vel *premas* Vat. pr. Florent: *offenſus* Lov. *incenſus* Var. LL. ed. Antv. *inſenſus* vel *infeſtus* Vat. pr. *Materiam* Farn. duo Med. *Materiem* duo Leidd. & viginti alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & Ald. *praebes* Reg. *ultor* Leid. ſec. Voſſ. Lov. ambo Moret. duo Petav. tres Vat. & Ambr. totidem, Tholoſ. Var. LL. ed. Antv. *ultro* vel *ultor* Farn. Vat. quint. Reg. duo Oxon. *obſtes* Vat. Livin. Exc. Laeti. *inſtes* Petav. tert. *hoſtes* Farn. *hoſtis* Moret. pr. *adſtes* Med. quart. *abſtes* vet. Gyr. *aſtes* duo Leidd. cum decem aliis, Exc. Gevart. Lucenſ pr. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *aſtes* vel *obſtes* Voſſ. Oxon. ſec. *Parcere ſubſtractis ceu nobilis ira leonis* Florent. *ardens* Petav. pr. Oxon. pr. *audent* Med. ſec. Put. Pat. *gaudent* Jun. pr. *gaudent* vel *audent* vel *ardent* Oxon. ſec. *qui* tres Med. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *cum ſternere* Exc. Laeti. *cum frangere* Pal. vet. Gyr. *confringere* Thuan. *qui frangere* Voſſ. cum viginti aliis & Exc. Gevart. *qui frangere* vel *cum frangere* vel *confringere* Oxon. ſec. *cervos* Pric. *carnes* Oxon. ſec. m. pr.

22. *Tranſiliunt.*] *Tranſibunt* Florent. m. pr. *Contemnunt* Med. ſec. *humiles praedas* duo Vatt. Pric. Petav. pr. Med. ſec. *ipſe* duo Vatt. *iſta* Petav. ſec. *iſte* Leid. ſec. m. pr. & viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *teſte* con-

conjiciebat Heinſius. *Da veniam* Rott. Vatt. pr. m. pr. *Dat.* Vat. ſec. Farn. duo Med. Put. Bonon. Tholoſ. Lov. Oxon. ſec. Moret. ſec. tres Ambr. Exc. Gevart. *Das* Exc. Laeti. *Dat* vel *Da* Reg. Oxon. pr. *vinctis* Med. ſec. *cunctis* inc. Heinſ. *exorare* Vat. pr. m. pr. Reg. *exorante* Pal. Pric. Oiſel. duo Med. inc. Heinſ. Jun. pr. Ambr. ſec. duo Oxon. *exhortante* Vat. ſec. & pr. m. ſec. Oiſel. *Terrificos* Var. LL. ed. Antv. *Horrificos* vel *Terrificos* Oxon. ſec. *contemptus* Moret. pr. Med. ſec. Mazar. *coercent* Med. tert. *coercet* Vat. ſec. Farn. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. ed. Parm. *cohercet* Voſſ. m. pr. Lov. Moret. ſec. *coerces* Exc. Laeti & Gevart. *ſereno* pro *ſonoro* Leid. pr. *ſonitu* Vat. quart. *tonitru* Vat. pr. & tert. Farn. Exc. Laeti. *ſonitu* vel *tonitru* Moret. pr. *diſfert* Vat. quint. Farn. Rott. Pric. Med. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *differt* Put. *defert* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Voſſ. m. pr. Oxon. ſec. Ambr. tert. Thuan. Petav. pr. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. *defert* vel *differt* Vat. quart. *monteſque maris* Moret. ſec. *merique cruoris* Thuan. *Parcus &* Jun. pr. *Oetaeis* Vat. tert. Oiſel. *Oetaeis* vel *Aethnaeis* Pric. Florent. *aetheriis*, vel *Oethaeis* vel *Athnaeis* Vat. tert. *Spicula* Ambr. pr. *flumina* Florent. Med. pr. m. pr.

30. *Huic Divae*] ita Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Hinc* tres Med. ed. Vicet. Exc. Cod. Rhem. *Huic* vel *Hinc* Var. LL. e marg. Parm. *ſorori* Vat. tert. Pric. Oiſel. Florent. m. pr. Med. tert. Reg. Lov. m. ſec. Exc. Cod. Rhem *ſororis* Leid. ſec. & octo alii. *ſorori* vel *ſororis* Oxon. pr. *tenet* Exc. Lucenſ. ſec. *Infuit* Jun. pr. m. pr. *Infert* Moret. pr. *Ingerit* legebat Heinſius. *docuit nullo* Florent. Med. pr. Reg. Thuan. Mazar. Jun. pr. duo Oxon. *liveſcere* Vat. pr. Pal. Pric. Oiſel. *luceſcere* Vat. quart. *ſucco* Farn. Rott. Med. tert. & quart. Put. Ambr. pr. Petav. ſec. *fuſco* Med. ſec. Petav. tert. Tholoſ. *ferro* Ambr. ſec. m. pr. *fato* Moret. ſec. *fuco* vel *fato* Lov. *non laetam* inc. Heinſ. *altam* Ambr. ſec. Voſſ. & Lov. m. pr. Leid. ſec. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *aliam* conjiciebat Heinſius. *praetendere* Farn. vet. Gyr. ed. Parm. & Vicet. *promittere* Jun. pr. duo Med. Tholoſ. Ambr. tert. Vat. Livin. *committere* Rott. inc. Heinſ. *praemittere* duo Leidd. & alii magno numero, Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *ſervire vetat* Med. ſec. Put. Petav. ſec. Oxon. pr. ed. Parm. *negat* inc. Heinſ. *ſermone* pro *ſervire* Voſſ. m. pr. Leid. ſec. m. pr. *ſaevire* vel *ſervire* Reg. *plus* Bonon. *p9* Pat. *poſt longo* Moret. ſec. *poſt* vel *plus* Vat. pr. Petav. tert. duo Oxon. *ſervat.* Farn. *format* Moret. ſec. *non mobile* Pric. *nobile* Med. quart. Moret. ſec. inc. Heinſ.

40. *parvae ſtrepitu*] ſic tres Medd. Put. Thuan. Mazar. Pat. Bonon. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Voſſ. Lov. Moret. ſec. Vat. Livin. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *parvo* Florent. m. pr. Oxon. pr. Med. quart. inc. Heinſ. ed. Vicet. *vincula* Put. cum gloſſa *i. e. amoris. ulla* Vat. pr. m. pr. *Diſſolvens* Thuan. *ne faſtidire* Farn. *minorem* Moret. pr. *Allicitur* Pric. Petav. pr. m. ſec. Bonon. Moret. ſec. Ald. *Illicitur* Vat. tert. Oiſel. Med. ſec. Put. Reg. Petav. ſec. duo Ambr. Var. LL. e marg. Parm. Exc. Lucenſ. ſec. *Allicitus* Moret. pr. *Allicitum* Pal. Rott. Med. pr. Thuan. Mazar. Jun. pr. Petav. tert. *Illicitum* vet. Gyr. Vat. ſec. Med. tert. *Illicite* Farn. Med. tert. Tholoſ. Ambr. tert. Leid. ſec. Oxon. ſec. Exc. Gevart. *Illicitae* Voſſ. *Allectum* Vat. quint. Petav. pr. m. pr. *Illectum* Vat. quart. Pat. *Illicitur* vel *Allicitum* Vat. pr. *Illicitur* vel *Illicitum* inc. Heinſ. *Illicite* & emendatum *Allicitum* Lov. *Illicite* vel *Allectum* Exc. Schott. mox *facilis* Med. tert. Exc. Lucenſ. pr. *faciles* Leid. pr. cum quatuordecim aliis & Exc. Gevart. quae poſt *minoris.* τελέιαν στιγμὴν habent. *laboras* Pal. Med. pr. Thuan. *armis hoſtes* Ald. *hoſtis* Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. *vincet* Mazar. *vincis* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. *rumoribus aulam* Moret. ſec. *& ignarum* Farn. Ambr. pr. *ut ignarum* Voſſ. & viginti quatuor Codd. Exc. Schott. Gevart. Laeti & Lucenſ. pr. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *ignavum* ed. Vicet. *Invidioſa* Lov. *tuis* Voſſ. m. pr. *murmure* Oxon. ſec.

50. *Nec vivis*] ita duo Leidd. & plurimi ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *cuivis* Oiſel. *innexus* Pric. *Med. ſec. amplexus* Put. *anixus* vel *obnexus* Florent. *Definit vel Definat* Reg. Oxon. pr. *proles* Moret. ſec. *diſcurrit* Moret. pr. *gloria patrum* Leid. ſec. Pal. Med. pr. Exc. Gevart. *patrum* vel *fratrum* Oxon. ſec. *Theodoſium* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *tremuit* Tholoſ. *cepta colebat* Farn. *tenebat* Rott. *tenebas* Med. ſec. *Hanc* Tholoſ. Oxon. ſec. *Haec* inc. Heinſ. *Hanc etiam plus fata* Farn. *poſt facta* Var. LL. e marg. Parm. *non pignora* Petav. tert. *ipſe monendos* Vat. ſec. Reg. *movendos* Reg. m. ſec. Tholoſ. duo Ambr. *fovendos* Med. tert. *fidelis* Vat. pr. *ſe poſſent* Lov. *poſſunt* Pal. Med. ſec. *poſſint* Leid. pr. Oxon. pr. & ſec. m. pr. Jun. pr. duo Vatt. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *poſſent* duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Maluerunt* Farn. Rott. *violatum* Vat. quint. m. pr. *curru* Rott. *quaeſtum* Pal. *quaeſtus* Reg. *Aſt.* duo Vatt. Farn. *At* duo Leidd. & ſeptendecim alii, Ald. Exc. Gevart. *Stilichon* Exc. Laeti. *geminas aras* Pal. Med. pr. Thuan. *Depoſitum.* cum στιγμῇ Mazar. Moret. ſec. *terris* duo Leidd. & plurimi ſcripti, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *teneris* vel *terris* Vat. tert. Pric. Florent. Petav. tert. *credas tibi* Vat. tert. *curas cum* Pal. Med. pr. *gratia* pro *regia* Thuan. *Nec gemuit* Thuan. *genuit praeſtem* Voſſ. m. pr. *preſtem* Leid. ſec. m. pr. *Limite* Ambr. pr. *Lumine* Pal. Put. duo Med. *Lumine* vel *Limine* Med. pr. Reg. Oxon. pr. *contentus* Farn. duo Vatt. duo Med. Exc. Laeti. *con-*

tem-

temptis Pat. *contemptus* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Mazar. Bonon. Tholoſ. Lov. Moret. pr. Petav. ſec. tres Ambr. Exc. Schott. & Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *dat numquam* Jun. pr. *ſentit* Vat. Livin. *ſentit ſecum* Reg. Oxon. pr. *ſenſit* duo Leidd. & maxima Codd. pars, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet.

66. *Quem tu*] ſic Florent. quatuor Med. Bonon. Pat. tres Ambr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *tunc* Med. quart. *forma* Petav. ſec. *firmas* Ambr. pr. *mente quieta* Vat. quint. m. pr. *ſevera* Florent. duo Med. *ſerena* duo Leidd. Pal. Farn. Pric. duo Med. inc. Heinſ. vet. Gyr. Voſſ. Lov. m. pr. Petav. ſec. Put. Pat. Ambr. ſec. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *ſevera* vel *ſerena* Vat. ſec. Reg. Oxon. ſec. *deſidiae credas* Vat. ſec. m. pr. *cum* Tholoſ. *tempus* pro *pronus* Petav. ſec. *mitis* pro *pronus* Put. *omen* Reg. Oxon. pr. *omnem* Leid. ſec. m. pr. Pat. Med. tert. *omen* vel *omne* Petav. pr. *Quidlibet* Moret. ſec. *Quod placet* Ambr. ſec. *ne contra* Vat. pr. & ſec. m. pr. Florent. Med. pr. *neque* Farn. *niſus* Petav. tert. *Confringas* Exc. Laeti. *Conſtringas* Lov. *ſtringas an virum* Farn. *ceu cernas* Petav. tert. *ſecernis* Vat. ſec. duo Med. Moret. ſec. Exc. Gevart. *ſectus* Var. LL. ed. Antv. *ſecreto* Vat. pr. & quart. Pric. Med. ſec. Reg. Thuan. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. duo Ambr. *ſecretus* Leid. pr. cum quindecim aliis, Exc. Cod. Rhem. & Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *ſecreto* vel *ſecretus* Vat. tert. *ſecernis* & m. ſec. *ſecertus* Voſſ. Incertum an ex gloſſa, nam *ſecernis* erat deletum. *Seu* Med. & Petav. tert. *Seu* vel *Ceu* vel *Cum* Reg. Oxon. pr. *doceat* Vat. quint. *moles quod* Med. ſec. m. pr. *poſcat* Vat. pr. m. pr. Pric. *poſcit* Vat. pr. m. ſec. Farn. Oiſel. Reg. Florent. m. pr. Med. ſec. m. pr. *poſſit* Pal. Med. pr. *ſentit* Vat. tert. m. pr. *Seu* Vat. quart. Petav. tert. *Cum* Reg. Oxon. pr. deeſt hic verſus in Med. tert. *venerare* duo Vatt. Pal. Tholoſ. *reverere* Voſſ. Ambr. pr. *patriſque* Reg. Petav. tert. *patriiſque* Lov. Jun. pr. duo Leidd. *propriiſque* Florent. m. pr. *gubernas* Vat. pr. Farn. Tholoſ. *mentes* pro *monitis* Voſſ. m. pr. *domitum* Vat. quart. *dominum* vel *domitum* Florent. *ſubnixus* Leid. ſec. tres Vatt. Rott. tres Med. duo Petav. Lov. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ſubmiſſus* vel *ſubnixus* Jun. pr. *Obſequio* Farn. Lov. ed. Vicet. *Obſequium* Petav. ſec. *Obſequiis* Leid pr. cum ſeptemdecim aliis & Exc. Lucenſ. pr. *venerare* Jun. pr. *moderare* Leid. pr. & alii magno numero. *parentes* Reg.

74. *Hinc fuit*] *Hic* Reg. *Sic* Vat. pr. Pric. duo Med. Tholoſ. Petav. ſec. Ambr. tert. *cum conjuge* Med. pr. *ut conjuge* Rott. *ignis* Tholoſ. *lege chori* Med. tert. *tum foedere* Farn. *velles* Med. quart. *genero felix* duo Vatt. Petav. pr. Ambr. ſec. *non cura* Moret. pr. Vat. ſec. *ſi quis* Reg. *ſi quod* Exc. Laeti. *atque impia* duo Leidd. Reg. Mazar. duo Petav. Lov. Voſſ. Jun. pr. Moret. pr. Thuan. duo Oxon. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *adſcribis* Lov. Moret. ſec. Ald. *adſcribis* Thuan. *adſcribi* Reg. *fremuit* Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *fremeret* Put. Pat. Bonon. Tholoſ. duo Petav. duo Leidd. Oxon. ſec. Lov. ambo Moret. vet. Gyr. Voſſ. tres Ambr. Voſſ. Exc. Schott. & Gevart. Var. LL. ed. Antv. *premeret* Vat. quart. Mazar. inc. Heinſ. tres Medd. *fremuit* vel *fremeret* Vat. pr. Florent. Jun. pr. *Stiliconis* Vat. ſec. Oiſel. Put. Mazar. duo Petav. *Stilico ſic* Vat. Livin. & quatuordecim ſcripti *Stiliconis* vel *Stilico ſic* Vat. tert. Florent. *laceſſitus* Jun. pr. duo Leidd. duo Oxon. *odiiſque* Pal. Farn. Med. pr. *gladiiſque* duo Leidd. Oxon. pr. *propriis* Jun. pr. m. pr. *odiiſque* vel *gladiiſque* Oxon. ſec. *petitus* id. Oxon. *Ut bellum* Pric. *ultum* Gryph. *praetulit* Med. quart. *pertudit* Var. LL. ed. Antv. *cauſſaſque* Vat. ſec. *daret* Petav. ſec. *dedit* Voſſ. duo Leidd. Rott. Med. tert. Put. Petav. ſec. Bonon. Pat. duo Ambr. inc. Heinſ. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *metamque dedit* vel *cauſamque daret* Lov.

85. *Hujus fulta fide*] ſic Jun. & Oxon. pr. tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Reg. Petav. tert. Vat. Livin. & Leid. pr. *Hujus* vel *Cujus* Med. pr. *culta* Mazar. *diſceſſibus* Put. Petav. ſec. Med. tert. *ſucceſſibus* Mazar. Exc. Cod. Rhem. *diſcurſibus* Med. quart. Pat. *aulae* Vat. Livin. duo Moret. *irae* Med. tert. *ſervat* pro *ſtabat* Pal. Med. pr. *patrum* Med. tert. *Sodonias* Voſſ. *viridiſque* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *viridique* Vat. tert. Pric. *Smaragdo* Exc. Lucenſ. ſec. *Smaragdus* Bonon. *maragdum* Voſſ. Leid. ſec. *renidentes* Pric. Med. tert. *redundantes* Vat. pr. Oiſel. m. pr. Reg. Oxon. pr. Med. ſec. Vat. Livin. *renidenteſque* Vat. tert. Med. pr. Thuan. Tholoſ. Oxon. pr. *redundantes* vel *renidentes* Florent. Mazar. *Hiacinthos* Oxon. pr. *patris* Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſcapulis* Vat. ſec. Pal. Farn. Rott. Jun. pr. Oxon. ſec. ambo Moret. Ald. *capulis* Florent. Med. tert. & ſec. m. ſec. inc. Heinſ. Mazar. Bonon. Tholoſ. duo Petav. tres Ambr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *patriſcapulis* Oxon. pr. *lipidum* & *diſtrictas* Voſſ. *ore coronas* Vat. tert. m. pr. *nec non* Vat. ſec. Farn. Rott. Moret. pr. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *anguſta* Pal. Farn. Rott. duo Med. Reg. Jun. Oxon. pr. *patres* Farn. *partis* Put. Petav. ſec. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. *partis* vel *partes* Reg. *certamina partis* vel *certamine partis* Oxon. ſec. *timeas* Pat. *timeant* Pal. Farn. Vat. pr. m. pr. Med. pr. inc. Heinſ. Petav. & Oxon. ſec. *timeant hoſtem.* cum *σιγμῆ* Put. Thuan. *mirari* Ambr. ſec. *& robore* Pal. *majus* pro *mavis* Vat. tert. *Maurus* Med. tert. *peccare fide* Florent. tres Med. Vat. Livin. ed. Vicet. *peccare fidem* Lov. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *violare fidem* Ald. Sched. Gud. *ſpectare fidem* Med. tert. Voſſ. Leid. ſec.

ſec. Exc. Gevart. *peccare* Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. ed. Parm. *violare* Pat. *fide* Pal. Farn. Thuan. Mazar. Petav. tert. *fidem* omnes Vatt. Pric. Oiſel. Moret. ſec. duo Oxon. Var. LL. ed. Antv. *fidem* vel *fide* Jun. Leid. pr. *promittere* Moret. pr. *jura* Pal. Med. pr. *juſſa* Oiſel. Florent. Med. ſec. m. pr. Reg. *potenti* Farn. Med. tert. *petitis* Thuan. *fuerit* conjicit Heinſius. *videri* pro *mereri* Pric.

100. *Omnes praeterea puro*] *quae puro* Vat. ſec. *poſito quae carmina poſcunt* & emendatum *crimina* Ambr. ſec. *poſito* inc. Heinſ. *quam* Pric. *carmina* Ambr. pr. Sched. Gud. *poſſunt* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *poſcunt* Voſſ. m. pr. Leid. ſec. inc. Heinſ. Tholoſ. Exc. Gevart. Petav. ſec. cum gloſſa, i. e. *impetunt*. alibi in veteri Cod.

—— *quem poſcere ſolum*
Horruit.

i. e. *provocare*. *pellunt* vel *poſcunt* Reg. Oxon. pr. *Orbe Deae* Vat. ſec. *Junxere* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Thuan. Petav. tert. Bonon. Thol. tres Ambr. ambo Moret. Ald. Exc. Schott. Var. LL. e marg. Parm. *vinxere* ed. Vicet. *vixere* Petav. ſec. *Deos* pro *choros* Tholoſ. *imoque* Jun. pr. *repente* Med. quart. *Corpore* Pat. *Junguntur* duo Med. *accinguntur* Petav. pr. m. ſec. *cinguntur* vel *junguntur* Vat. pr. *coguntur* vel *cinguntur* Oxon. ſec. *regnum praeponere* Moret. pr. *jubet leges* Thuan. *largiri facilis* conjiciebat Heinſius. *& nulli* Med. quart. *cupias* Vat. ſec. Oiſel. Mazar. *caſtra petas* Thuan. *fictile* Med. pr. *Infirmumve* Vat. ſec. *genas* vel *geras* Vat. quart. *infortuna* Ambr. ſec. *abdidit* Jun. pr. *Ac* tres Med. inc. Heinſ. Put. Tholoſ. Moret. pr. Ambr. ſec. Lov. Vat. Livin. duo Petav. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *At* Vat. tert. Pal. Pric. *Ut primum* Mazar. *Ac primum* Oxon. ſec. *Ac primam* Jun. pr. Oxon. pr. duo Leidd. Bonon. Pat. duo Ambr. *primum* Farn. Petav. ſec. *primam* Florent m. pr. quatuor Med. Put. Thuan. Reg. Mazar. duo Petav. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. [deerat hic verſus in Rott.] *matrem ſcelerum* Thuan. *abundo* pro *habendo* Med. quart. *Trudit* Tholoſ. Ambr. pr. Moret. ſec. *fidiſſima* Vat. quint. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Mazar. Ald. *ſaeviſſima* Moret. pr. Oiſel. m. ſec. *foediſſima* Med. tert. Ambr. pr. Tholoſ. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *potentem* Ald. *potentum* Vat. Livin. vet Gyr. *in pretiis* Rott. Petav. ſec. duo Med. *in precium* inc. Heinſ. *poſcit* tres Vatt. Pal. Farn. Ambr. ſec. *vendit* Ambr. tert. *paſcit* Leid. ſec. m. pr. & undecim ſcripti, Exc. Gevart. ed. Parm. *poſcit* m. ſec. *paſcit* m. pr. Vat. pr.

117. *Traxit ad exemplum*] *explem* Vat. pr. m. pr. *qui jam* Leid. ſec. duo Vatt. Oiſel. inc. Heinſ. Voſſ. Oxon. pr. Ambr. ſec. Reg. Mazar. Lov. Med. quart. tres Petav. Ald. ed. Parm. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *firmaverit* Vat. ſec. Med. pr. *formaverit* Pal. Lov. m. pr. *formaverat* Med. ſec. m. pr. *firmaverat* vel *formaverat* Pric. *verterit* Pal. Med. pr. Thuan. *uſum* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Jun. pr. duo Leidd. totidem Oxon. *uſus* vel *uſum* Pric. *pallet* duo Ambr. *pellet* Thuan. *pendet* Vat. pr. & tert. m. pr. Rott. Oiſel. Med. ſec. Put. Reg. Bonon. Pat. Tholoſ. Oxon. pr. *vel rure* Pat. *rupe* Put. *pendet* Oxon. pr. *pendent* Ambr. pr. *pallet* vel *pendet* Petav. tert. *aberrat* Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Facturus* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti & Var. Lect. e marg. Parm. *Fracturus* Petav. pr. Oxon. ſec. ed. Parm. & Vicet *Facturus rus* vel *Fracturus* Pric. *quodcumque* Pal. Med. pr. *deum* inc. Heinſ. *emeriti numquam* Oxon. ſec. *numerum non quae* inc. Heinſ. *numquam meriti* Vat. pr. & tert. Pric. Oiſel. *meriti numquam* Rott. Med. ſec. *numquam meritum* Voſſ. m. pr. *meritum, non quae cunabula* Leid. pr. vet. Gyr. Lov. ambo Moret. Med. quart. Put. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Sched. Gud. Exc. Lucenſ. ſec. *meriti : non quae* Var. LL. e marg. Parm. *meritum numquam* Mazar. duo Med. ed. Vicet. Exc. Gev. *nunquam meritum* & ſuperſcriptum *imo meriti* Florent. *numquam meriti* vel *meritum* Oxon. pr. *merito* vel *meritum* Reg. *meritum numquam* vel *meritum non quae* Exc. Schotti. *numquam* Farn. *non quae* Jun. pr. m. ſec. duo Vatt. *venabula* Oxon. ſec. *quaerit* Med. ſec. *Sed qualis* Vat. tert. *mox arces* pro *artes* Pric. Vat. tert. *unde* Petav. ſec. Exc. Schott. *opibuſque nitens* Farn. *cernit* Pal. Oiſel. Med. pr. Thuan. Jun. pr. Oxon. ſec. *utrumque* Vat. quart. *iners*. Pal. *inops* vel *iners* Med. pr. *lateat* Ambr. tert. *jucundo fonte* Med. tert. *jocunda* Put. Reg. duo Petav. *debita* Pal. Med. pr. inc. Heinſ. Ambr. ſec. Lov. Voſſ. m. pr. *bebet hac* Put. *bebet ac* Petav. ſec. *ſenſum* Mazar.

135. *Blanda quidem vultus*] ſic duo Leidd. & viginti Codd. Exc. Schott. & Lucenſ. ſec. *vultu* quatuor Vatt. Med. ſec. *virtus* inc. Heinſ. *virtus* & m. ſec. *vultus* Oxon. ſec. *tetrior* quatuor. Vatt. Pal. Farn. Rott. *tetrius* duo Leidd. & decem ſcripti. *tercius* vel *tetrius* inc. Heinſ. *alter* pro *ulla* Vat. quint. *Ulterius* Voſſ. m. pr. Leid. pr. *interius* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Reg. Exc. Laeti. *Ultrices* Jun. pr. m. pr. vet. Gyr. Med. tert. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *Ultricis* Petav. ſec. Leid. ſec. m. pr. *Ult'ies* Tholoſ. *fucata* Vat. pr. Pal. Oiſel. Ambr. ſec. *ſulcata* Jun. pr. Oxon. ſec. *ſignata* inc. Heinſ. *fuſcata* duo Leidd. cum plurimis aliis, Exc. Schott. & Gevart. *Illyricas fuſcata* Var. LL. ed. Antv. *fuſcata* vel *fucata* vel *ſulcata* Reg. *amicta* Med. ſec. *amica* Pal. Pric. m. pr. duo Med. Bonon. Ambr. pr. *amica* vel *amicta* Vat. pr. Florent. Thuan. Moret. ſec. Petav. tert. *doloris* vel *doloſis* Vat quint. *lauro* Voſſ. Leid. ſec. Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. ſec. inc. Heinſ. Exc. Gevart. *alto* Exc. Schott.

Schott. *auro* vel *lauro* Reg. Oxon. pr. *circumlinit* Exc. Lucenſ. pr. *circumligat* Rott. Med. ſec inc. Heinſ. Leid. pr. m. ſec. Vet. Gyr. Ambr. ſec. ed. Parm. & Vicet. *circumluit* Jun pr. Thuan. Exc. Gevart. *circumfluit* Voſſ. Leid. ſec. *circumlinit* vel *circumligat* Lov. *circumluit* vel *circumlinit* Oxon. ſec. *circumvenit* vel *circumligat* Exc. Schott. *rapit* Jun. pr. Petav. tert. *caput* Pal. Med. pr. *rapit* vel *capit* Oxon. ſec. *parva libido* ed. Vicet. *ſtupris advigilat* duo Leidd. & plurimi alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *nec tempora* Leid. ſec. Voſſ. Mazar. Exc. Gevart. *tempus* Pal. Med. pr. Thuan. *ſomni tempus ag. Fraudatur* Pat. *communia cantu* Med ſec. Put. Pat. *Nec* Med. quart. *pueri* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *pueris* duo Med. Petav. ſec. Ambr. tert. Exc. Gevart. *pueri* vel *pueris* Med. pr. *ſonat* Vat. pr. m. pr. *quid cernere* Tholoſ. *tanta mente* Med. ſec. m. pr.

144. *ni cauſſa*] *niſi* Med quart. Moret. pr. *Laetitiam* conjiciebat Heinſius. *quaſſant* Pal. *laſſant* Exc. Laeti. *caſſant* Florent. Voſſ. m. pr. Med. item Ambr. tert. *laxant* omnes Vatt. Farn. Rott. duo Med. Thuan. Jun. pr. Petav. pr. Mazar. Ambr. pr. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *laſſant* vel *caſſant* Oxon. pr. *laxant* vel *laſſant* Vat. tert. *quaſſant* vel *laxant* Med. pr. *laxant* vel *caſſant* Exc. Schott. *laxant* vel *laſſant* vel *caſſant* Oxon. ſec. *Expenſo* Pric. *pravo* Moret. ſec. & ſic conjiciebat Heinſius. *Abſentum* Vat. Livin. vet. Gyr. ambo Moret. *Inſontum* legit Heinſius. *condemnat* Leid. pr. *condempnat* Med. tert. ed. Vicet. *condonet* Voſſ. m. pr. *condonat* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Lucenſ. pr. *commendat* vel *condonat* vel *condemnat* Pric. *e milite* Mazar. *partus* Var. LL. ed. Antv. *nec enim* Pal. Farn. Med. pr. Bonon. Jun. & Ambr pr. Moret. ſec. *neglecta* Put. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Moret. ſec. duo Petav. Var. LL. ed. Antv. *ne laetas* Jun. pr. *Tu* Vat. quint. Med. quart. *Tum* duo Leidd. duo Vatt. Med. ſec. *Tunc* Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Pat. Ambr. ſec. Vat. Livin. *ditos* Voſſ. *quae bella* Ambr. pr. *fremant* Moret. ſec Heinſius adſcripſerat locum Prudentii Hamartig.

—— *veſania & error*
Suppeditant, ut bella fremant.

ſpreveris Med. pr. & tert. *ſpreverat* Pat. Mazar. Lov. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Schott & Lucenſ. ſec. *praeferat* Reg. *preſſerat* Vat. tert. m pr. Oiſel. Oxon. pr. Med. ſec. *& ſpernit & effert* Jun. pr. *ſpreverit* vel *preſſerat* Vat. pr. *Servus* Jun. pr. *incaſſi ſervator* Reg. *Ante venis* Petav pr. Mazar. *Antevenit* Ambr. pr. *nunc* Jun. pr. *Magnificus* vel *Munificus* Ambr pr. *Compellas* duo Vatt. Farn. *Appellas* Petav. pr. m. pr. Vat. & Med. quart. *ſub te quod* Pal. Farn. *quod ſub te* Florent. Med. pr. Ambr. ſec. inc. Heinſ. Thuan. Mazar. Jun. & Oxon. pr. *geſſerat* omnes Vatt. Pric. Rott. Oiſel. *geſſerit* duo Med. Petav. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *diſſerat* Put.

155. *Admonitos*] *Admonitor* vet. Gyr. ed. Vicet. *Admonitu* Moret. pr. *Ammonitum* Voſſ. *Admonitum* Leid. ſec. & alii magno numero, Exc. Laeti, Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e m. Parm. *fingendaque* Pal. Farn. Rott. Pric. Vat. pr. m. pr. Voſſ. Med. ſec. Jun. pr. Oxon. & Leid. ſec. Exc. Gevart. *figendaque* vel *fingendaque* Med. pr. *gemina cum* Voſſ. *nodi* Vat. pr. m. pr. Oiſel. Pric. Reg. *doni* vel *nodi* Vat. tert. cum gloſſa, *i. e. amicitiae.* Heinſius adſcripſerat locum Ovidii Epiſt. Phaedrae vs. 135.

Illa coit firma generis junctura catena,
Impoſuit nodos cui Venus ipſa ſuos.

Ne quid ſi ed. Vicet. *Nec ſi quid* Exc. Lucenſ. pr. *quid ſi* Farn. *jactantum* & manu recenti ſuperſcriptum *jactandum* Sched. Gud. *jactatum* vel *tractatum* Vat. pr. *alto* vel *ultro* Oxon. ſec. *Turgidus* Vat. pr. & tert. *Turbidus* duo Leidd. & plurimi Codd. Exc. Laeti, Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *fatu* vel *faſtu* Med. pr. *ne proſpera* Petav. ſec. *faſtus* Jun. pr. qui & *Deceſſit* habet. *commune* Pric. *ſederis* pro *ſecundis* Farn. m. pr. *conjungere* Leid. pr. Oxon pr. *datur* pro *licet* Ambr. ſec. *licent* Vat. pr. m. pr. *intra pocula* Med. tert. *tuta* vel *vera* pro *pura* conjiciebat Heinſius. *purus* Voſſ. m. ſec. *locis* pro *jocis* Vat. ſec. Med. tert. *locus* Med. ſec.

166. *regnique parentem*] *i. e. Patricium* adſcripſerat Heinſius. an ex Gloſſa Cod. antiqui? *generumque parentem* Farn. *potentem* Reg. *potentem* vel *parentem* Petav. tert. *convivo patrem* Var. LL. ed. Antv. *loquente* Reg. *filibus* pro *ſalibus* Voſſ. m pr. *aut Amphiona* Med. pr. Petav. ſec. *Proferat* Reg. *Aonios muros* Vat. Livin. Florent. Med. pr. & ſec. Thuan. Petav. pr. Ambr. tert. *Aonios Muſes* Put. *Aonias Muſas* duo Leidd. cum tredecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. & Ald. *modulantem* Jun. pr. Oxon. ſec. vid. Conſ. Mall. 316. & Epith. Pallad. 47. *carmina* Oxon. pr. *Muſa* Sched. Gud *Aut velit* Thuan. *ſilvos* Voſſ. *ſed non* Reg. *ver* Med. tert. *non* Farn. *fallacibus* Florent quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Voſſ. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *ſollicitis* Voſſ. m. pr. *aurati* Med tert. *Quae non includes* Put. *includes* Voſſ. m. pr. *flamma vacaret* Lov. *ſumma* pro *flamma* Pal. Med. pr. *flamma parentum* Vat. pr. m. pr. *Fabrilis? quae ſufficerent* Moret. pr. *Flabilis & quantis fluerent* Exc. Gevart *quae ſufficerent* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Thuan. Mazar. duo Oxon. Exc. Laeti. *quantis fluerent* plurimi Codd. Exc. Schott. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *quae ſufficerent* vel *quantis fluerent* Med. pr. [ceterum illa a *quantis fluerent* usque ad *aut regio* deſiderabantur in Jun. pr.]

dictura Med. tert. *an regio* Put. *pro munere* Leid. pr. Voſſ. m. pr. Reg. Med. quart. *promittere* Jun. pr. *nomine* Vat. pr. m. pr. Oiſel. *munere* vel *numine* Lov. *colerent* duo Vatt. Farn. Rott. Med. ſec. *coleret* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Florent duo Med. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. m ſec. Jun. pr. duo Ambr. totidem Oxon. ambo Moret. Ald. *Reſpueres* vel *Reſpiceres* Med. pr. *tumentum* Petav. ſec. *viventum* Med. tert. *timentem* Vat. quint. m. ſec. Florent. m. pr. qui tamen & *timentis* habet. *timentum* vel *tumentum* Oiſel. *decipiunt* vel *deſpiciunt* Oxon. ſec.

183. *Hoc ſolus*] ſic Leid. ſec. *Hoc ſolum* Leid. pr. Tholoſ. Oxon. pr. Ambr. tert. *Haec ſolus* Mazar. *Hoc* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Lov. Moret. pr. Exc. Lucenſ. ſec. *ſolum* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Med. pr. Florent. m pr. *ſolus* Vat. ſec Farn. Rott. m. ſec. *ſemper* Ambr. pr. *Hic ſolus* vel *Hoc ſolum* Pric. Petav. tert. *tuetur* pro *meretur* Var. LL. ed. Antv. *laudantes* pro *legati* Ambr. tert. *geminantque* pro *generique* Thuan. *aptant* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. m. p. duo Med. *agitant* Med. ſec. *optant* Leid. ſec. cum viginti duobus aliis, Exc. Schott. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *aptant* vel *optant* Var. pr. Pric. Med. pr. Oxon. pr. Heinſius *ſociant* vel *optant* conjecerat, vulgatam tamen retinet. *Gallus ait* Farn. *qui* Moret. ſec. *lumine* Jun. pr. *limine* Vat. tert. Pal. Oiſel. Vat. pr. m. pr. Med. pr. Thuan. *milite* Leid. ſec. & decem alii. *limite* Florent. m. pr. Med. ſec. Tholoſ. *limine* vel *milite* duo Oxon. *limite* vel *milite* Leid. pr. Petav. tert. Heinſius adſcripſerat „ *intellige de limite Rhenano.* vid. Salmas. Hiſt. Aug. „ p. 299. Pollio p. 197. l. 21. Vopiſcus in Tacito, *Nam limitem trans Rhenum Germani rupiſſe dicuntur, occupaſſe urbes validas* p. 227. ubi rectius *transrhenanum* legas. ſic *limitem reſtituere* „ Vopiſcus in Aureliano p. 212. *inermis* Moret. „ pr." *Ut metuens* Tholoſ. *notis* Pric. *tectis* pro *totis* Ambr. pr. *Aedificat* Thuan. Ambr. pr. Moret. ſec. Exc Lucenſ. ſec. *& ſepum* Tholoſ. *omen* pro *amnem* Amb. pr. *Tybridis* vel *Tygridis* inc. Heinſ. *praevelet* quatuor Vatt Pal. Rott. Oiſel *praevelat* Ambr. pr. Exc. Lucenſ. pr. *praevellet* Pric. Put. Petav. ſec. Bonon. Pat. *pervellet* ed. Vicet. *praevalet* Tholoſ. *praevallet* Vat. ſec. Farn. Reg. Leid. ſec. m pr. Oxon. ſec. m. ſec. Ambr. tert. Voſſ. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. Heinſius adſcripſerat. ſic Epigr. de Nilo vs. 22.

Et gens compoſitis crinem vallata ſagittis.

ita lego, vulgo *velata*. Lib. II. de Rapt. 325.

Flammea ſollicitum praevallatura pudorem.

velare & *vallare* ſaepe confuſa. vid. III. Conſ. Hon. 11. & de Nupt. Hon. vs. 222. *Huic* Put. *cumulent* Reg. *grates* id. Reg. *laudes* vel *grates* Oxon. ſec. *qui* Voſſ. *jura* id. Voſſ. m. pr. Ambr. tert. *paterno* pro *tyranno* Rott. *portorque* Voſſ. m. pr. *Savi* Ambr. pr. *Suavi* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Favi* Mazar. *Padi* Vat. ſec. inc. Heinſ. Thuan. Ambr. ſec. *Sani* Leid. pr. cum duodecim ſcriptis. vid. Conſ. Mall. 235. *Fami* vel *Padi* Pal. Med. pr. *quod clauſa* Leid. ſec. & ſedecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *tot annos* legebat Heinſius. *laudatis* Pric. *audet* Med. tert. *auſis* Moret. pr. *auſos* Vat. pr. m. pr. *auſus* Pal. Pric.

194. *Rurſus cote novat*] ſic Pal. Pric. Reg. Ambr. pr. *novas* Vat. pr. Oiſel. Oxon. pr. *novant* Med. tert. *nigra* Med. quart. *rubras* Med. tert. *pigras* vel *rubeas* Vat. pr. *caligine* Vat. ſec. *faſces* Reg. *cogis* Oiſel. Oxon. pr. *Agnoſcitque caſas* Vat. quint. Pric. Oiſel. Med. tert. Put. Pat. Petav. tert. Leid. pr. Ald. Exc. Lucenſ. pr. *Agnoſcit cauſſas* Leid. ſec. cum viginti aliis, & ed. Vicet. *Cognoſcit* vel *Agnoſcit* Oxon. ſec. *caſus* Vat. tert. m. ſec. *caulas* Ambr. tert. Exc. Schott. *cauſſa* Var. LL. ed. Antv. *callibus* Med. tert. *collibus* vel *callibus* Leid. pr. *ſilvis* pro *notis* Rott. *votis* Jun. pr. *nunc* Med. tert. Exc. Lucenſ. pr. *cedit* Exc. Laeti. *condit* Reg. *pendet* Vat. tert. m. pr. Med. ſec. *credit* duo Med. Florent. m. pr. inc. Heinſ. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. Voſſ. ambo Moret. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Gevart. Schott. & Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *figit aratro* & emendatum *credit* Lov. *Ex ſectis* Var. LL. e marg. Parm. *Erectis* Tholoſ. *Exertis* Lov. *ſolera pro ſecula* Put. *terris* Vat. ſec. *Reſtitui terris* Jun. pr. *mox ſolvere cogit* Vat. tert. m. pr. *quod* Thuan. Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *qui* vel *quod* Pric. *clade* Exc. Laeti. *claſſe* Med. quart. inc. Heinſ. Put. Reg. Moret. pr. Petav. ſec. Pat. m. ſec. Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *clade* vel *claſſe* Vat. quint. Lov. Oxon. ſec. *Vexantum* Reg. Petav. pr. m. pr. *Exitium* pro *Vexatum* Voſſ. m. pr. Exc. Gevart. *laceri* Florent. Med. ſec. duo Petav. Vat. Livin. *latum* Tholoſ. *late* Leid. pr. & viginti duo Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Vicet. & Var. LL. e marg. Parm. *lateri* vel *late* Vat. tert. Pric. *late* vel *laceri* Moret. pr.

203. *quaecumque amiſimus*] *quicumque* Farn. *quodcumque* Exc. Gevart. *Te* Voſſ. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *Te reddi ſolo potuit* Exc. Gevart. *Te reddi ſolo poterunt* Vat. quint. duo Med. inc. Heinſ. Jun. pr m. ſec. Put. Reg. Pat. duo Petav. totidem Ambr. Lov. Exc. Schott. *poterat* Florent. m. ſec. *poterunt* Voſſ. m. p. *Stilicone* Vat. pr. *Creſcet* Vat. quint. Put. Reg. Pat. inc. Heinſ. Petav. ſec. duo Med. & Ambr. Exc. Schott. Gevart. Var. LL. e marg Parm. & ed. Antv. *textura* ed. Vicet. *tractura* Reg. *vulgus* pro *vulnus* Ambr. pr. Sched. Gud. *fines tandem* Vat. tert. *tandem fines* Leid. pr. cum quatuordecim aliis. *dictabitur* Petav. ſec. *donabitur* Reg. *dotabitur* conjecit Heinſius. *tribunis* Rott.

Rott. Med. ſec. *triumphis* Ambr. pr. *Non tamen* Ambr. tert. *Nec non* Vat. tert. Farn. *cedet* Pric. Med. quart. *favori* vel *furori* Oxon. ſec. *Indicium* pro *Judicium* Exc. Gevart. *hoſtiſque* Voſſ. m. pr. *ſuos* Reg. *hoſtiſque animos* Petav. ſec. *a litore* Bonon. inc. Heinſ. *in litore* Petav. pr. m. pr. Vat. tert. *ac litore* Petav. ſec. *a litore* vel *in litore* Vat. quint. *perdunt* Vat. ſec. Ambr. tert. *oppoſitis* Pat. Mazar. Med. quart. Vat. quint. *oppoſitum* Tholoſ. *poſiti* Petav. ſec. *paſci* Voſſ. m. pr. *ponti* Reg. Petav. pr. Oxon. pr. Vat. quart. *optato* Med. tert. *appoſiti* Farn. Bonon. *in ſe vertent* ed. Vicet. *furias* Vat. pr. & quint. Jun. pr. Med. quart. *furiis* vel *furias* Petav. pr. *vel* Jun. pr. Oxon. ſec. *aut* vel *ac* Vat. quint. *enſes* Jun. pr. Mazar. Vat. quart. Farn. Rott. ed. Vicet. *Bacchantis* Pat. *Bacchatas* Put. *Bacchaice* Vat. quint. *corpore* ed. Vicet.

213. *Inſidias retegunt*] *regerent* Reg. *cunabula* Farn. ed. Vicet. *cubilia* Exc. Lucenſ. pr. *fraudis* Put. Pat. Lov. *teneram* Exc. Laeti. *venientem* pro *venantem* Rott. *Moloſſi* Pal. Moret. pr. duo Vatt. *Moloſum* Leid. pr. Oxon. ſec. *Moloſſum* Vat. pr. & ſec. Oiſel. duo Med. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Omnibus haec* Jun. pr. *Omnibus haec victura* Oxon. ſec. m. pr. *notant* Vat. pr. Pric. *canunt* Vat. ſec. *ſomnis* pro *ſomnis* Jun. pr. *petiere ſibi* Reg. Med. tert. *tibi* vel *ſibi* Med. pr. *poſcentibus ille* Jun. pr. Oxon. ſec. *prona favorum* Put. Ambr. pr. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *favoris* ed. Parm. quae & *Index* pro *Judex* exhibet. *facibusque accenſa* Med. quart. *pavoris* Reg. Voſſ. m. pr. Petav. ſec. Leid. ſec. m. pr. Exc. Gevart. *pudoris* vel *pavoris* Oxon. ſec. *Tanta* pro *Tarda* Med. quart. *novis ?* pro *novi ſpe* Vat. pr. m. pr. *peragunt* Med. pr. Reg. *lumina* id. Reg. *limina* vel *lumina* Moret. ſec. *annueris* Vat. tert. Mazar. Ald. & ed. Vicet. *annuerit* Vat. pr. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Oxon. pr. & ſec. m. ſec. *annueret* Med. tert. Vat. Livin. *annueres* Voſſ. Florent. m. ſec. Put. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. tres Vatt. duo Med. inc. Heinſ. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *certe* Vat ſec. *Cunctantis* Pat. *minas* Oxon. ſec. m. pr. *afferre* Vat. pr. m. pr. Oiſel. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Exc. Gevart.

227. *quae candida*] *qua* Pat. *candida*, *quia marmorea*, adſcriptum ab Heinſio: forte ex Gloſſa. *lucenti* Jun. pr. duo Leidd. totidem Oxon. *cum prima* Med. pr. Thuan. *tunc* Vat. ſec. Farn. Pric. Rott. Med. ſec. Reg. Mazar. Petav. ſec. Jun. pr. Moret. pr. Ambr. ſec. *Nixa* Vat. pr. Oxon. pr. *fulvaque int. micantem Veſte Tagum tales*] haec deſunt in Thuan. *togam* pro *Tagum* Med. tert. *talis* Vat. pr. *proſunt* pro *profert* Jun. pr. *Stilico ſemper* Reg. Petav. pr. Vat. & Med. tert. *Stilichon* Exc. Laeti. *Auguſti poterat* Pal. Med. pr. Thuan. *poterit* Farn. *contemnere faſces?* cum nota interrogandi, Ambr. ſec. *legat* Florent. m. pr. *genero?* id. Ambr. ſec. *Sic non ut* Vat. Livin. *non vult* Pat. Ald. *ſitum* Sched. Gud. *vertit* pro *non ut* Put. *doctor* Ambr. pr. Leid. ſec. Moret. pr. Voſſ. Exc. Gevart. *urbe* Pric. m. ſec. Rott. Reg. Med. ſec. *Quam* Pric. Reg. *regat* Moret. ſec. *Exiguumne* ambo Moret. Exc. Schott. *putat* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *putet* Voſſ. m. pr. Oxon. pr. Leid. ſec. m. pr. *ſit complexus* Moret. ſec. *amplexus* Exc. Lucenſ. pr. *complexus* Jun. pr. Moret. pr. duo Vatt. duo Ambr. *complexus* vel *amplexus* Oxon. ſec. *non moto* Ambr. pr. *immotus* Lov. *penates* pro *nepotes* Pat. m. pr. *patrum* Thuan. *patri* Reg. *patris* Pal. *patriis* Med. pr. *commendat* Farn. Med. tert. *Betin* Lov. *Bethin* Put. Reg. Mazar. Leid. ſec. *Baetim* omnes Vatt. Pric. Rott. Oiſel. *Baetin* Florent. inc. Heinſ. Ald.

239. *Quod pulchro*] deeſt hic verſus Jun. pr. *Qui pulchro* Med. quart. *Et pulchro* Exc. Gevart. *gramine* Rott. *germina* Reg. *regum* Var. LL. ed. Antv. *Qui* Med. quart. *domino* Ambr. tert. *domini* duo Vatt. Pric. Rott. Oiſel. Med. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *dominis* Leid. ſec. & duodecim ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. ed. Parm. *domini* vel *dominis* Vat. pr. & quart. *Divus ſperatur* Moret. pr. *ſuperatur* Pal. *avis* Vat. ſec. m. pr. *Tunc* Jun. pr. Oxon. ſec. Vat. quint. duo Med. Put. Reg. Pat. Moret. pr. *fulva* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Mazar. Med. ſec. *fulva* vel *flava* Leid. pr. Florent. Med. pr. *ferax* pro *ferox* Moret. ſec. *feror* Jun. pr. *conjunctaque* Med. quart. *torque veneno* Pric. *Geſaque bina* Jun. pr. Oxon. ſec. *ceſa* vel *geſa* Med. pr. *ferens* Med. quart. *ſolum* Pal. deerat vero hic verſus in Vat. ſec. *non deligitur* Pat. *faſtis legitur* Vat. quint. Pric. *numerare decebit* Reg. *gloria Rheni* Med. ſec. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. ſec. *regni* Pal. Florent. tres Med. Thuan. Mazar. Jun. pr. Exc. Cod. Rhem. *regni?* Moret. pr. *regni* vel *Rheni* Oxon. ſec. *Calidonio* Exc. Gevart. *veſtita* Put. *monſtro* Leid. pr. cum gloſſa *i. e. Cete*. *veſtigia ferri* Pat. *verrit* Exc. Lucenſ. pr. *vertit* Leid. ſec. & tredecim alii, Exc. Gevart. ed. Vicet. *lambit* Moret. pr. *veſtit* Mazar. Exc. Cod. Rhem. *mentitus* Mazar. *metitur* Jun. & Ambr. pr. Oxon. ſec. Med. quart. *amictus* Exc. Lucenſ. pr. *amictum* ed. Vicet.

251. *Munivit*] ſic omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Me juvit* Reg. *Mutavit* Med. quart. Heinſius adſcripſerat. „ ſic *munire* apud Senec. „ Trag. p. 10. ex v. Cod. de *muniendi* verbo „ apud Juriſconſultos vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. „ p. 65. videtur autem intelligendum de muro „ inter Scotiam & Angliam." *Stilico* Vat. pr. *Stilichon* Exc. Laeti. *toto* Rott. *tutam* Petav. ſec. *tantam* Pal. Med. pr. *Scottus* Exc. Lucenſ. pr.

Inermem Vat. pr. m. pr. *Ivernen* Exc. Lucenſ. pr. *Hibernam* duo Leidd. tres Vat. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *Hiberam* Vat. tert. Pric. Jun. pr. Lov. *Jernen* legit Heinſius, ablegans lectorem ad IV. Conſ. Hon. 33. *Inermem* & emendatum *Hibernam* duo Oxon. *infecto* Jun. pr. *nec bella* Reg. *tela* Jun. & Oxon. pr. *tela* vel *bella* Oxon ſec. *tela timerem* Med. pr. *timerent* Put. *Scottica* inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *Scortica* Jun. & Oxon. pr. *nec Pictum* Vat. ſec. Med. quart. Reg. Thuan. Gronov. in Exc. Schott. adſcripſerat, vid. Sidon. Carm. VII. vs. 227. Savar. p. 89. & ſic Gryph. *picta tremerem* Oxon. pr. *tremerent* Put. *timeam* Vat. quint. Pat. Var. LL. ed. Antv. *nec litore* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Reg. Thuan. *toto* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *tuto* Reg. *toto* vel *tuto* Oxon. ſec. *Proſpicerem* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *Proſpiciam* Vat. quint. Pat. Var. LL. ed. Antv. *Proſpicerent* Put. *Perſpicerent* Reg. *Aſpicerem* Ambr. pr. Moret. ſec. *ventoſum* Ambr. pr. *Sanxona* Petav. ſec. *Santona* Ambr. tert. *veis* pro *ventis* Vat. pr. m. pr. *Tum* Voſſ. Lov. Moret. ſec. tres Med. inc. Heinſ. Reg. Bonon. Pat. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Tunc* duo Vatt. Pal. Jun. & Oxon. pr. *Dum* Tholoſ. *inſignis eburno* Vat. ſec. m. pr. mox *propugnat* Vat. quint. *dubitat tanto* Moret. ſec. *faſcem* Med. ſec.

262. *poſt has*] ſic Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Oxon. pr. duo Med. Exc. Lucenſ. ſec. *haec* tres Vatt. τὸ *has* deerat Farn. *lentas* Vat. tert. m. pr. Moret. ſec. *laetis* Rott. Med. ſec. *Viribus* pro *Vitibus* Tholoſ. *palmite longo* Reg. *rivos* pro *ſi vos* adſcripſerat Heinſius, ex libro an conjecturâ incertum. *ſi nos* Var. LL. ed. Antv. *Stilicone* Vat. pr. *Curulem* Vat. pr. m. pr. Oiſel. Jun. pr. Leid. pr. m. pr. *curis* pro *curules* Voſſ. m. pr. *Augere* Vat. pr. m. pr. *quos ſola* Moret. pr. *quantum* Thuan. *incitat* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *excitat* Pric. Moret. pr. *incitet* Vat. quart. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. ſec. *Perſequar* Leid. pr. Jun. pr. Reg. Med. quart. duo Ambr. *atque ducem* Thuan. *atque animi* Jun. pr. Oxon. ſec. Reg. Mazar. Petav. ſec. Med. tert. *anni* vel *animi* Florent. Med. pr. Petav. tert. *plaudentem* Med. tert. inc. Heinſ. *clauſtra* Voſſ. *luſtra* Jun. pr. *dictis* pro *ſtudiis* inc. Heinſ. *precantes* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *petentes* Farn. Put. ed. Vicet. *Prae* vel *Pro cunctis* Oiſel. *hortatur* Med. tert. *raptis ſed* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. *ſed raptis* Leid. ſec. & viginti ſcripti, Ald. ed. Parm. & Vicet. Exc Gevart. *Ocius* Pat. *tandem* pro *tendit* Jun. pr. *Traces* pro *Tuſcos* Moret. pr. *Euridanus* Var. LL. ed. Antv. *Eridani* Jun. pr. *ſubfulgurat* Ambr. pr. Moret. ſec. *ſuffulgurat* Exc. Schott. *fulſerat* vel *fulgerat* Oxon. ſec.

275. *tetrica nec Pallade*] ita Exc. Lucenſ. pr. *tetrico* Vat. tert. m. pr. Pric. ed. Vicet. *non Pallade* Moret. ſec. *neque* Farn. *vultu* omnes Vatt. Pal. Pric. Farn. Rott. Oiſel. *vultum* Exc. Gevart. *ore coruſco* Florent. Mazar. *orbe* duo Leidd. cum viginti tribus aliis, ed. Vicet Ald. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. item Exc. Schotti cum gloſſa *ſc. clypei. tangunt* omnes Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *tergunt* Pal. Med. pr. vid. ad praefat. Lib. I. in Rufin. vs. 4. *Tunc* Pric. Put. Moret. ſec. *Cum* Med. tert. *prius* Pal. Med. pr. Thuan. *grecis* pro *gratis* Farn. *loquelis* Vat. Livin. *Servata* Exc. Lucenſ. ſec. *per me* Ambr. pr. *per te Stilico* Moret. ſec. *venerare* Petav. tert. *cerulis* Voſſ. m. pr. *necdum fatear!* Lov. m. pr. *quo profuit* Jun. pr. *annis* reſcribi jubet Heinſius. *repuliſſe* Petav. tert. *tota* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *quem tanta* Vat. quint. Med. tert. Lov. *Quaenam* ed. Vicet. *Quae jam* duo Leidd. & maxima Codd. pars, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *quo jam* Put. Petav. ſec. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *quid jam* Med. tert. *quonam* Vat. quart. Farn. Mazar. Petav. pr. *quondam* Reg. Petav. ſec. m. pr. Voſſ. m. ſec. *quo me* Leid. pr. & viginti alii, Ald. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *quondam* & emendatum *quo me* Leid. ſec. *quo me* vel *quondam* Vat. ſec. *cunctabile* Voſſ. m. pr. *rurſum* Rott. *nullo* Jun. pr. *nullae* Voſſ. *Boreae* Exc. Schott. *Eois* pro *omnis* Med. tert. *Eos* Voſſ. Reg. Lov. m. pr. Exc. Gevart. & Schott. *edis* Petav. ſec. *in Auſtrum* Jun. pr.

287. *Et Janum*] *Et Rhenum* Leid. pr. m. pr. *Thanaim* Pric. *En Janum* legebat Heinſius. *Digna feror?* Mazar. *fruor* Exc. Cod. Rhem. *titulumque* Jun. pr. *tituline* Med. tert. *Auguſtus* Mazar. qui & *fatetur* exhibet. *qui ſe* Voſſ. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. ſec. *quod ſe* Leid. ſec. Petav. ſec. *quo ſe* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. ꝗ Reg. Med. tert. ꝗ vel *qui* Var. LL. ed Antv. *decororare* Lov. *videntur* vel *fatentur* Reg. *quod gentes* inc. Heinſ. Petav. ſec. *quo* Reg. Var. LL. ed. Antv. *qua* Put. *qui* vel *quis* Reg. *egit* Lov. Reg. Oxon. ſec. Jun. pr. Petav. ſec. Exc. Schott. *edit* Var. LL. ed. Antv. *qui egit* Pric. Rott. Med. pr. ambo Moret. duo Petav. Thuan. Mazar. *qui egi* Med. quart. *quo egi* vel *qui egit* Vat. quart. Florent. *Non ſi* Med ſec. *Non ſi* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Non ſic* vel *Non jam* inc. Heinſ. *prodigiis* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *prodigii* ed. Parm. *polluimus* Ambr. pr. *polluimur lacrima* Lov m. pr. *maculas* Med. tert. *nulla* pro *macula* Voſſ. *quod rebus* Ambr. ſec. *quo* Pat. *rebus* duo Vatt. Farn. Pric. Rott. & Vat. tert. m. pr. *reris* Vat. pr. & ſec. Oiſel. Pat. *rebus* vel *renus* Reg. *reris* vel *rebus* Florent. Vat. ſec. Oxon. pr. *quod nomen* Pal. Med. pr. Thuan. *Opprobrium* pro *Omen erat* Vat. tert. m. pr. *Crimen* Lov. Put. Jun. pr. Oxon. ſec. *Crimen* vel *Omen*.

Omen Vat. ſec. *quamvis* Moret. pr. *quicquam* inc. Heinſ. *poſtquam* Leid. ſec. Exc. Gevart. *credita* Var. LL. ed. Antv. *diſcrimine* Vat. ſec. Farn. Lov. m. pr.

295. *Opprobriis*] *Opprobrii* Vat. pr. m. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *Opprobrii* vel *Opprobriis* Vat. quart. *eſt* Vat. ſec. *ſtat* Petav. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ſtant* Med. tert. *at* Ambr. ſec. *at* vel *ſtat* Vat. quart. *Opprobriis & nulla fide* inc. Heinſ. *Opprobriis data nulla fides* Rott. atque ita legebat Heinſius, ſed poſtea delevit. *litora* pro *litera* Petav. tert. Heinſius adſcripſerat ſeqq. *De literis ſimiliter interceptis vide* Spartian. in Severo p. 66. l. 23. & ſeq. *venti* pro *venit* Voſſ. m. pr. *quod noſtros* Vat. pr. Exc. Laeti. *qui noſtros quod* Reg. Voſſ. *qua* Pal. Med. pr. *noſtras partes* Vat. tert. Med. ſec. *noſtros patres* vel *noſtras partes* Petav. pr. *conſulis omina* inc. Heinſ. Moret. ſec ed. Parm. ex conjectura. *tacuis* Voſſ. *taceas.* Med. pr. Mazar. duo Petav. Vat. Livin. *taceas pellendis.* duo Vatt. Farn. Pric. Oiſel. Med. ſec. *pellendum* Tholoſ. *polluti* Exc. Cod. Rhem. *pallendis* Voſſ. inc. Heinſ. *pellendi* Vat. pr. & tert. Rott. Florent. Med. pr. Thuan. Mazar. duo Petav. Vat. Livin. *Dedecoras* Voſſ. *Dedecoras. ſed enim* Exc. Gevart. *ſem* pro *ſanctum* Voſſ. *violatum* Med. tert. *violent* legebat Heinſius. *tecum* pro *coetum* Var. LL. ed. Antv. *Par* Vat. pr. m. pr. *Prob* Pat. *Prob* vel *Pars* vel *Par* Rott. *dubitare* Pric. *veniſſet de primo limite* Ambr. pr. *lumine* Vat. quint. Med. ſec. Pat. Ambr. ſec. *limine* Leid. pr. & duodecim alii, Exc. Schott. Gevart. Sched. Gud. *limine* vel *limite* Florent. *fretum* vel *foret* Oiſel. Heinſius huic verſui obelum adpoſuerat. *dilecta* Jun. pr. *delecta* Vat. quint. *delata* Vat. pr. & tert. Rott. Pric. m. pr. Oiſel. Med. ſec. m. pr. Put. Bonon. Tholoſ. Oxon. pr. *diceta* Ambr. pr. unde *diſcerpta* conjiciebat Heinſius. *factorum* tres Vatt. Pric. Rott. Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. *fatorem* Vat. pr Florent. m. pr. duo Med. Put. Thuan. ed. Parm. & Vicet. *notaret* pro *noceret* Exc. Cod. Rhem. *notarent* Moret. pr. *nocenti* Voſſ. m. pr.

306. *Secretum meruit*] *Secretu* Tholoſ. *omnis laetetur* Ambr. pr. *Eoos* Exc. Lucenſ. ſec. *deſeruit* Leid. pr. Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. Ambr. pr. Oxon. pr. ambo Moret. unde *deſuërit* legebat Heinſius. *faſtus* Pat. *Sabinos* Vat. quint. Put. *Latinos* conjecerat Heinſius, ſed poſtea delevit. *Illa* Ambr. pr. *labem propriam* inc. Heinſ. Ambr. ſec. *tranſiſſe* Reg. Thuan. *traxiſſe* Oxon. ſec. ambo Moret. *ſtrinxiſſe* Vat. ſec. *texiſſe* tres Vatt. Pric. Rott. Oiſel. duo Med. Mazar. duo Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. Oxon. pr. Vat. Livin. *laborant* Ambr. pr. Reg. Pat. Med. ſec. m. pr. *qui numquam* Put. *quae* Vat. ſec. Farn. *nonnumquam* Reg. *quem* duo Med. Florent. Thuan. Mazar. Petav. pr. Moret. ſec. Vat. Livin. *quae* deeſt Med. tert. *dici* Reg. pro *didici*. *vidi* Florent. *reatum* Pat. Vat. quint. *cruentum* ed. Vicet. *Gratulor* duo Vatt. Pal. Rott. *Gratuler* Petav. pr. m. ſec. Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. Vat. Livin. *exceptum* Med. tert. *exemplum* Leid. pr. m. ſec. Farn. Pric. Put. Reg. Jun. pr. vet. Gyr. Exc. Laeti. *dilecti* Jun. pr. *delictum* Tholoſ. *Nos nec* duo Leidd. totidem Med. Oiſel. duo Oxon. ed. Vicet. *Nec nos* Voſſ. Vat. tert. Pal. Rott. Florent. Med. pr. & ſec. Reg. Thuan. Ambr. pr. Ald. Exc. Laeti & Gevart. *Nec non* Moret. ſec. *Nos non* Pat. *fuerat* Leid. pr. m. ſec. *ad duras* pro *noſtras* Vat. pr. m ſec. *adverſas* Vat. pr. & tert. Oiſel. Reg. Oxon. pr. Var. LL. ed. Antv. *manaverat* duo Leidd. Voſſ. Vat. ſec. Pat. Farn. vet. Gyr. inc. Heinſ. *mandaverit* Moret. ſec.

313. *Plus ideo*] *igitur* Pal. *mihi* Rott. *faſtigia rerum* Leid. pr. *vitas* pro *juris* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *virtus* Exc. Cod. Rhem. Hic vero verſus in Lov. margini adſcriptus erat. *jam priſcus* duo Vatt. Farn. Rott. Jun. pr. Oxon. ſec. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Tholoſ. Lov. Moret. pr. Ambr. ſec. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *honor* Vat. pr. Put. Pat. *ſemper honorum Portus erat* id. Pat. *ſanciri* Vat. tert. m. pr. *ſaciari* Med. quart. *Stilicone* Vat. ſec. *placet* pro *poteſt* Ambr. tert. *tam praeſcia* Vat. quint. *Detulerat* Rott. *diſtulerit* Vat. quint. Med. ſec. *titulis* Lov. *ne creſcere* Moret. pr. *nunc* Vat. quart. *tum* inc. Heinſ. *poſcens* Med. quart. *per te titulis* Moret. ſec. Med. quart. *unum* pro *tuum* Farn. *jam ſecura* tres Vatt. Pric Oiſel. Mazar. Pat. Oxon. pr. *ſequetur* Vat. quint. Mazar. *tam doleat* Vat. tert. *Sit trabeis* Lov. *Si trabeis* Ambr. pr. *populis* Farn. *populo* Leid. pr. *te conſule Brute* Florent. Vat. tert. m. pr. *tum conſule* inc. Heinſ. *hac faſcibus* Oiſel. *bis* Var. LL. ed. Antv. *expulit* Vat. Livin. *abſtulit* Ald. *Servitium* Heinſius lectorem ablegat ad Lib. II. Rapt. vs. 264. ubi ſequentia notaverat. „ *Servitium* pro *ſervo* „ Spartian. p. 7. l. 6. ſic *miniſteria* pro *miniſtris* „ Hiſt. Aug p. 46. l. 31. & *adulteria* pro *adulteris* „ Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 193. *f.* p 207. *b.* 328. „ *b. c.* 336. *c.* ſic *frequens famulitium* Apulejo „ pro *frequentibus famulis.*" mox *ſublimis* Pal. Med. pr. Thuan. *ſervilem* Lov. *Stilicon* Exc. Laeti. *populum ſervaſſe* Med. quart. *ore rubenti* Vat. pr. & tert. Rott. Oiſel. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Jun. Oxon. pr Vat. Livin. *verendo* tres Vatt. Farn. Pric. inc. Heinſ. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *jacendo* Ambr. pr. *rubenti* vel *verendo* Florent. Oxon. ſec. *at ſolitus* Pat. *Et ſolitus* duo Vatt. tres Med Pal. Oiſel. Florent. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. *inſolitus* duo Leidd. Vat. ſec. Farn. Pric. Oxon. ſec. Med. tert. *ut* vel *en ſolitus* conjicit Heinſius. *tandem* pro *frontem* Ambr. pr. *circumlinit* Farn. Put. Lov.

qui & *circumluit* ex conjectura, & ed. Vicet. *circumfluit* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *circumfluat* Med. tert. *ignis* tres Vatt. Pal. *amnis* Vat. ſec. Pric. Petav. ſec. inc. Heinſ. Bonon. Tholoſ. Leid. ſec. m. pr. ambo Moret. duo Ambr. Var. LL. e marg. Parm. *ignis* vel *amnis* Oxon. pr. Reg. cum gloſſa, *i. e. ſudor ex verecundia.* Lov. cum gloſſa. *i. e. ſudor. qui vincis* tres Vatt. Pal. Pric. *vincis qui* Vat. Livin. cum viginti aliis, Exc. Lucenſ. ſec. *vincis quo* Leid. ſec. Mazar. Voſſ. Exc. Gevart.

330. *Hos etiam*] ita Lov. Voſſ. Moret. ſec. Bonon. Pat. Ambr. ſec. Vat. Livin. Exc. Gevart. *erumpere* Pric. *Te certum eſt* Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Pat. Vat. Livin. *Eſt certum* Leid. pr. *Noſſe queas* Vat. quart. *Poſſe queas* Leid. ſec. & ſedecim alii, Ald. ed. Parm. & Vicet. Exc. Schott. Gevart. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *Poſſe libens mirare queas* Med. tert. *Poſſe queas* vel *Te certum eſt* Petav. pr. Oxon. ſec. ceterum hic verſus deſideratur in Jun. pr. *ſuſcipe* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *ſuſpice* Moret. ſec. ed. Parm. & Vicet. *cultus* Moret. ſec. *cantus* Moret. pr. *cultus* vel *cinctus* Petav. pr. *Quos ter divino* Moret. pr. *vixit* pro *duxit* Jun. pr. *tincta* Exc. Laeti. *cucta* Ambr. pr. m. ſec *cuncta* duo Leidd. & alii magno numero. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. & Parm. Var. LL. ed. Antv. *cunta* Lov. *venimus* pro *nevimus* Rott. *texat* Ambr. tert. *nevit* Vat. quart. *His ego* Farn. & ſic legebat Heinſius. *Hinc* Pric. *praeluxi* Pal. *praeviſi* Pat. *praeſcripſi* Med. tert. *praecluſi* Moret. ſec. Voſſ. *poſt luſi* Moret. pr. *verum* pro *veram* Thuan. *noſtrique fidem* Leid. pr. *Facta dabunt* Vat. ſec. *dabant* Med. tert. *geminoque* ed. Vicet. *ingentia* Pric. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *regalia* Farn. *trabeas auro* Lov. *Minervae* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Pric. m. ſec. *Minervam* duo Leidd. Vat. ſec. Pric. m. pr. Med. tert. inc. Heinſ. Lov. vet. Gyr. Ambr. ſec. ambo Moret. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Minervae* vel *Minervam* Reg. *hinc pingitur* Moret. pr. Vat. ſec. *ſacros* Moret. pr. *partus Mariae* Med. tert. Pat. *portus* Voſſ. m. pr. *dolores* Leid. pr. Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. Thuan. Mazar. Jun. & Oxon. pr. vet. Gyr. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *labores* Voſſ cum novemdecim aliis, Exc. Gevart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *dolores* vel *labores* Oxon. ſec. *juſta* pro *juxta* Var. LL. ed. Antv. *matres* Med. tert. Mazar. inc. Heinſ. qui *matri* reſcribit.

345. *Suſceptum*] *Suſpectum* Voſſ. m. pr. *redimitum* Reg. Oxon. pr. *corpore* Ambr. pr. *levant* Jun. pr. Vat. ſec. Farn. *in flamine* Voſſ. Lov. Bonon. Tholoſ. inc. Heinſ. ambo Moret. tres Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſtramine* Petav. ſec. m. ſec. *in flamina* Med. tert. Put. tres Petav. *de flamine* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Exc. Laeti. *de* vel *in flamine* Oxon. ſec. *Vagitus* Jun. pr. *gerens patrem* Moret. pr. *ſed avus* Leid. pr. & ſedecim ſcripti, Exc. Gevart Lucenſ. ſec. & Sched. Gud. *Stilico* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. *Stilico* vel *ſed avus* Florent. *matura verendo* duo Med. inc. Heinſ. Petav. ſec. Pat. Ambr. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. *aevo* duo Vatt. Pal. Farn. Petav. pr. & Vat. tert. m. ſec. *aevi* quindecim alii, item Exc. Gevart. *ſed avus matura verendo* Leid. ſec. *matura verendo* & emendatum *maturior aevo* Leid. pr. *ſed avus matura verendo* vel *Stilico maturior aevi* Pric. Reg. Petav. tert. Lov. Voſſ. *venturo* Leid. ſec. m. pr. Med. tert. Voſſ. m. pr. Exc. Gevart. *vectori* Farn. *dederat praecepta* inc. Heinſ. *fucantem* Mazar. Exc. Schott. Var. LL. ed. Antv. *ſignantem* Pric. m. ſec. *firmantem* Petav. tert. *ſpumantem* Ambr. pr. duo Vatt. Pal. duo Med. Thuan. Petav. pr. m. pr. ed. Vicet. *undantem* Moret. ſec. *fumantem* Jun. pr. Oxon. ſec. duo Leidd. totidem Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *fortia frena* Thuan. *ſeria* Mazar. *Purpureo* Leid. pr. tres Vatt. Farn. Med. tert. *Sanguineis* Oxon. pr. Vat. tert. Pal. Oiſel. Med. pr. & ſec. Vat. Livin. Reg. Thuan. Mazar. Exc. Schott. *Purpureo* vel *Sanguineis* Vat. pr. Pric. Florent. deeſt autem hic verſus Petav. ſec. *flectebat equam* Put. *purpureo* i. e. *arcu*, ex libro an gloſſa, incertum. *tollentem* Lov. Put. inc. Heinſ. Var. LL. ed. Antv.

354. *Venus hic invecta*] *huc* Moret. ſec. *hinc* Leid. pr. Vat. quint. Pric. Reg Ambr. pr. *hunc* Mazar. *columpnis* Moret. pr. Petav. ſec. *Tracia* Med. tert. *legali* Lov. m. ſec. Bonon. Tholoſ. Moret. ſec. duo Ambr. *regali* vel *legali* Oxon. ſec. *junxit* Leid. ſec. Lov. Voſſ. Jun. pr. Oxon. ſec. ambo Moret. *conubia* Pric. *Penatique thorum* Lov. *thorum* Leid. pr. Oxon. ſec. Pric. Rott. Med. tert. inc. Heinſ. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. tres Ambr. Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. *chorum* Leid. ſec. m. pr. Voſſ. m. pr. Moret. ſec. Exc. Gevart. *virum* Pat. *nurum* vel *thorum* Petav. tert. Med. quart. *circumſpectantur* Med. ſec. *honores* Voſſ. m. pr. Petav. ſec. *amores* vel *honores* Oxon. ſec. *Progenita* Ambr. pr. qui hunc verſum priori praeponit. *tepido* Leid. pr. Oxon. pr. Florent. Med. ſec. Reg. Pat. Var. LL. ed. Antv. *trepido* vet. Gyr. Vat. Livin. Pal. Thuan. Mazar. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. atque ita Heinſius. *timido* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. *tumido* Put. Jun. pr. *tepido* vel *timido* Vat. pr. *ſullevat* Med. pr. *ſubligat* conjiciebat Heinſius. *lento* Ambr. pr. *retro* Vat. pr. Reg. Vat. Livin. *laeto*, vel *tetro* Vat. tert. *Therimantia* Florent. Exc. Laeti. *Namque domus utroque* Lov. in quo duo hi verſus margini adſcripti erant. *Jam domus* Farn. Exc. Lucenſ. ſec. [deerat hic verſus in Med. tert. & inc. Heinſ.] *in utroque* Put. *veroque* Thuan. *ſexu* vel *nexu* Med. pr. *reginarumque nepotes* Oxon. pr. *dextraeque* Reg. *dextraque* Leid. pr. Oxon. ſec. Voſſ. Put. Bonon. Pat. Tho-

Tholoſ. inc. Heinſ. duo Petav. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *dextraque regendum* tres Vatt. Pric. Farn. *dextraque gerendum* Pal. Rott. Med. quart. *gerendum* duo Med. Reg. Thuan. Petav. pr. Pat. Oxon. pr. *regendum* duo Leidd. Jun. pr. Oxon. ſec. Med. tert. ambo Moret. Ald. *tegendum* Var. LL. ed. Antv. *gerendum* vel *regendum* Lov. Vat. pr. *Et movet* Petav. ſec. *Submovet* Pat. *Tum movet* legebat Heinſius. *avibus* Tholoſ. *incerta* Vat. quart. *infecta* Voſſ. *infeſta* Pric. Petav. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ſecundis* Voſſ. duo Vatt. inc. Heinſ. Pat. Ambr. pr. Petav. ſec. Moret. ſec. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *ſecundis* vel *ſecundat* Lov.

365. *Tunc habiles*] *Terribiles* Med tert. *abies* Petav. ſec. *habitus* Put. *armis humeros* Leid. pr. Med. pr. & tert. Pat. Vat. Livin. *humeros armis* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. Thuan. Mazar. *artus armis* Lov. m. pr. *Dea veſtibus* Med. tert. *jam veſtibus* duo Leidd. & viginti duo Codd. Exc. Gevart. Schott. Sched. Gud. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Dea* vel *jam* Vat. ſec. Pric. *vectibus* pro *veſtibus* inc. Heinſ. *Datii* pro *Latii* Moret. pr. *Loricaeque* ſignum obeli Heinſius appoſuerat. *docuit toga* Exc. Lucenſ. ſec. *tenuit* inc. Heinſ. Ambr. ſec. *ab Auſtro* Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Scythio* Var. LL. ed. Antv. *victor ridens* Leid. ſec. *rediens victor* Vat. quint. *gaudentibus* Var. LL. ed. Antv. *orbem* Leid. pr. & ſec. m. pr. Vat. tert. m. pr. Med. tert. inc. Heinſ. Voſſ. & Lov. m. pr. Petav. ſec. Ambr. ſec. *ſpatiata* Med. tert. *cruentam* Mazar. *cruentum* Pric. Lov. Voſſ. Moret. ſec. inc. Heinſ. duo Med. Ald. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *cruentat* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. duo Med. Florent. Thuan. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. *cruentum* vel *cruentat* Reg. Oxon. pr. *eſſuviis* Vat. ſec. *tollens* Vat. ſec. *tendentem* ed. Vicet. *tendens* viginti duo Codd. Ald. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & Var. LL. e marg. Parm. *Pudore* duo Leidd. & undecim alii, item Exc. Gevart. *Pavore* Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. Lov. in quo haec ſcripta erant. [*Pavore*. recte. ſupra Lib. I. in Rufin. 343. Homer. Iliad. O. vs. 119. Heſiod. Scut. Herc. vs. 463.] *fraternis* Jun pr. *frenatis* Pric. *innectunt* Vat. pr. *innectant* Rott. Florent. *injectant* Med. ſec Vat. tert. *vincla* Lov. *terga* duo Vatt. Farn. Med. quart. inc. Heinſ. ed. Vicet. *colla* Leid. pr. Oxon. pr. Vat. pr. Pal. Florent. Mazar. vet. Gyr. Vat. Livin. duo Ambr. tres Medd. Exc. Lucenſ. ſec. *colla* vel *terga* Vat. ſec. Petav. tert. *auro* Vat. quint. Exc. Cod Rhem. *pinctusque* pro *propiusque* Med. tert. *Jugalis* Put. Pat. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *librat* Thuan. *vibrant* duo Vatt. *ſubjecta* pro *ſuccincta* Thuan.

377. *aptato*] *aptato* Pric. Jun. pr. *potitam* Exc. Lucenſ. pr. *petitam* Vat. ſec. Pal. Farn. Put. ambo Moret. inc. Heinſ. ed. Vicet. *irrumpite* Var. LL. e marg. Parm. *irrumpere* Exc. Lucenſ. pr. *erumpere* Leid. ſec. & quatuordecim ſcripti. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *irrumpere* vel *erumpere* Oxon. ſec. *licet* Ambr. ſec. Var. LL. ed. Antv. *intacti* Vat. ſec. Med. tert. Petav. ſec. Leid. ſec. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *intacti vicits* Moret. pr. *intacti* vel *& tanti* Lov. *intacti* & emendatum *& tanti* Leid. pr. *curſus* pro *Curiis* Jun. pr. Pric. *Fabriciiſque moram* Lov. m. pr. *vulnera* pro *vulnere* conjiciebat Heinſius. qui & obelum huic verſui appoſuerat, *ſemper* pro *nuper* Med. quart. *Calcantem* Reg. Oxon. pr. m. pr. *parta choreis* inc. Heins. *ne rigidos* Thuan. *luſiſſe* Vat. ſec. *ceſſiſſe* Farn. *luxiſſe* Leid. ſec. Pal. Voſſ. Petav. ſec. Exc. Gevart. *vidiſſe* [*ſ. riſiſſe*] Mazar. *Audeat* Vat. pr. m. pr. Pal. Florent. Med. pr. *Gaudeat* conjiciebat Heinſius. *haec* Vat. quint. Ambr. pr. Med. ſec. Tholoſ. *Brutos* Pric. *Brutus ſenior* Moret. pr. Vat. ſec. *penituſque* inc. Heinſ. *tremendus* Ambr. pr. *tremendi* Med. tert. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *timendi* Florent. Ambr. ſec. inc. Heinſ. duo Med. *quae libera* Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. *qui* Farn. ed. Parm. & Vicet. *Paenos* Put. Petav. ſec. Oxon. ſec. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Poenos* duo Leidd. Vat. ſec. Med. tert. inc. Heinſ. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. vet. Gyr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *faſces* vel *Poenos* Vat. pr. Lov. *peremi* Vt. tert. m. pr. *recepit* Vat. pr. Farn. Rott. Tholoſ. Ambr. pr. Petav. ſec.

386. *Quod ſupereſt*] *Quae ſupereſt* Moret. pr. *mitiſſime* Moret. ſec. *meum* Put. *Quod* vel *Quem* Vat. ſec. *regat* ed. Vicet. *quem* Pric. *belloque* Reg. Mazar. Exc. Laeti. *belliſque* Leid. ſec. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Depulſam* Put. ambo Moret. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *Depulſa* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *ſuſcipiant* Exc. Lucenſ. pr. *ſuſcipiunt* Ambr. pr. *ſuſcipient* Reg. *ſuſpiciant* ed. Vicet. *altum* pro *alium* Oiſel. *Ultorem* Reg. Mazar. *Altorem* Exc. Gevart. *Actorem* Put. Moret. pr. *Autorem* Var. LL. ed. Antv. *Victorem* Vat. quart. *Auctorem* Leid. ſec. m. pr. Jun. pr. Moret. ſec. Vat. quint. Pric inc. Heinſ. duo Petav. totidem Ambr. Var LL. e marg. Parm. *Auctorem* vel *Ultorem* Oxon. ſec. *Victorem* vel *Ultorem* Pric. Vat. tert. *redeant* Tholoſ. *ſolatoremque* Pric. Jun. pr. Oxon. ſec. *ſalvatoremque* Thuan. *ſervatoreſque* Moret. pr. *Ut populus* Tholoſ. Exc. Laeti. *Et populus* Voſſ. Lov. Ald. Exc. Gevart. *amat* Pal. *amas* quatuor Vatt. Farn. Rott. Oiſel. Reg. Thuan. Mazar. Amb. tert. *ames* duo Leidd. Jun. pr. Oxon. ſec. Lov. Moret. ſec. Med. tert. Vat. quart. inc. Heinſ. Put. Bonon: Pat. Tholoſ. duo Petav. totidem Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. *par te* Petav. ſec. *parce* Jun. pr. duo Medd. *Barce* conjecerat Heinſius, ſed poſt deleverat. *Non* Vat. ſec. Moret. pr. *prior* inc. Heinſ. *Ut tibi* Florent. *Ceres* Vat. Livin. *ſeges* Pal. Med. pr. Thuan. Ald. *meſſiſque* Tholoſ. *ferat* Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *vehat* Vat. pr. vet. Gyx. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *vebam* Vat.

tert. Pal. Oiſel. *vebant* Leid. pr. Oxon. pr. Florent. Reg. Thuan. duo Med. *ferant* Leid ſec. cum viginti aliis, Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *Aquilon* Leid. ſec. Rott. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Vat. quart. tres Petav. *diteſcunt* Petav. ſec. *menſis* vel *ventis* Vat. quint.

397. *Quae tunc*] *Quae nunc* Moret. pr. Vat. ſec. *Quantum* Leid. pr. *Flaminia* Vat. quart. *Flaminei* Leid. pr. m. ſec. *Flamineam* Leid. ſec. Lov. Moret. pr. Ambr. ſec. Petav. pr. Put. Reg. Thuan. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſtipabant* Thuan. Mazar. Moret. pr. *moenia* pro *millia* Voſſ. m. pr. *a quoties* Pric. *rumor* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Med. quart. Exc. Laeti, Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *pulvis* Vat. Livin. Oxon pr. Rott. Med. ſec. Florent. Reg. Thuan. Mazar. ed. Vicet. *pulvis* vel *rumor* Vat. pr. & tert. Oiſel. Med. pr. *deludit* Moret. pr. Vat. ſec. *deludat* Farn. Pat. *Suſpenſu* Put. *omni cum* Tholoſ. *crederet* Med. tert. *cerneris* inc. Heinſ. *matres cupidae* Moret. pr. *Sparguntur* Med. tert. *ſuperat* Vat. Livin. *ſuperent* Moret. pr. *ſuperet* quatuor Vatt. Farn. Rott. Oiſel. *ſuperes* Pal. Med. pr. & ſec. Thuan. Mazar. Petav. pr. Exc. Laeti. *Pythia culmina* Vat. pr. Rott. Florent. *Phitia* Vat. quint. Pal. Med. pr. *Pincia* Vat. ſec. m. pr. *Phicia* tres Vatt. Exc. Laeti. *Phicia culmina* Var. LL. ed. Antv. *limina* duo Vatt. Farn. Pric. *lumine* Voſſ. *lumina* Med. tert. Vat. quart. Put. inc. Heinſ. *culmina* Oxon. pr. duo Med. Reg. Thuan. Petav. tert. *Ordinis* pro *Arduus* Petav. tert. *antiquum* Ambr. pr. *juventus* Reg. *juventus* vel *ſenatus* Oxon. pr. *citos* pro *quantos* Ambr. tert. *procennia* vel *proſcennia* Oxon. pr. *pauſis* Vat. pr. m. pr. *lapſus* Jun. pr. *luſus* Vat. ſec. *vallis quoties* Jun. pr. Oxon. ſec. Pric. *tibi vallis* Ambr. ſec. *valles* Vat. pr. *Murcia* Vat. pr. m. pr. *Marcia* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott Vat. pr. m ſec. Reg. Petav. & Ambr. pr. *dicet* Vat. tert. m. pr. *tollet* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Thuan. Moret. pr. *Pallantinoque* Pric. Med. tert. *Palatinoque* Pat. *Palentinoque* Ambr. pr. ed. Vicet. *receſſu* Exc. Laeti. *ſenatu* Pat. *recurſu* Florent. Jun. pr. *recuſſis* Vat. tert. m. ſec. *recuſſum* Petav. pr. m. ſec. & ſic Heinſius. *recuſſus* vel *receſſu* m pr. & *recuſſum* m. ſec. Vat. pr. *receſſu* vel *recurſu* Oxon. ſec. Vat. quart. *recurſu* vel *recuſſis* vel *recuſſu* Pric.

406. *Nunc te conſpiciam*] ſic Vat. pr. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Reg. Mazar. duo Petav. duo Ambr. *Ut te* Vat. quint. *perſpiciam* Pric. *conſpiciant* Farn. Put. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Moret. ſec. Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. *perſpiciant* Med. tert. *proſpiciant* Voſſ. m. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. *Conſpicuum* Vat. ſec. Pal. Oiſel. Med. pr. Thuan. Pat. Moret. pr. Ald. *conſpiciam* vel *conſpicuum* Leid. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *clauſtris* Florent. m. pr. *etiam genero* Jun. pr. *trabeas viſura ſecundas* Leid. pr. *uſura* Med. pr. *Haec ubi* Pat. *Troja* pro *Roma* Var. LL. ed. Antv. *loquacibus* Exc. Lucenſ. pr. *volacibus* Pric. *velocibus* ed. Vicet. *alis* quinque Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Pat. *Oceanum.* cum σιγμῇ, quatuor Vatt. Pric. Oiſel. *nullisque* Oxon. pr. *nullique* Voſſ. Lov. Moret. ſec. Vat. Livin. inc. Heinſ. Put. Thuan. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Exc. Gevart. *ſenectus* Exc. Lucenſ. pr. *ſecutus* ed. Vicet. *obſtat* Pat. *ne flatibus* Med. ſec. *Vincit amor.* ſic diſtinguit Vat. tert. & Leid. pr. *pridem emeriti* conjiciebat Heinſius. *Faſtibus* Ambr. pr. *acciti* Pric. Jun. pr. *acciti* vel *ad ſocii* Oxon. ſec. *& ſocii properans* Reg. *properat* Petav. ſec. *ſed vindicis* Pric. Jun. pr. *fecundam* Voſſ. duo Oxon. Vat. ſec. duo Med. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Moret. ſec. duo Ambr. Exc. Gevart. *collectam* Ambr. pr. m. pr. *jocundam* Pat. Var. LL. ed. Antv. *vita juventam* Pat. *more* pro *morte* Oxon. ſec. m. ſec. *patris* Jun. pr. *portans* Pric. *portant* Vat. quart. *ſervat* Vat. tert. m. pr. *tendens* Vat. tert. Pal. Farn. Pric. Rott. duo Med. Thuan. Jun. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *tandem* quatuor Vatt. Oiſel. Exc. Laeti. *tandem* vel *tendens* Florent. Oxon. ſec. *tandem procedis* Ambr. pr. *procedat* Oiſel. *proceſſit* Vat. quint. Pat.

418. *aquilae*] *quale* Voſſ. m. pr. *ignea ludit* Reg. *adorati* Bonon. Tholoſ. *redeunt* Pat. *cum cinnama* Med. quart. & *cinnama* Vat. pr. & tert. *tibi* vel *cui* Oxon. ſec. *Nec minus* Ambr. ſec. *Theodoſius* duo Leidd. totidem Oxon. Jun. pr. Florent. inc. Heinſ. quatuor Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Ambr. pr. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Divisque ſuis* Farn. *Dominique* vel *Divique* Oxon. ſec. *ſollenne* pro *ſol ipſe* Pat. *quadrigas* Vat. ſec. m. pr. *coronatus* Vat. pr. *coronatis* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Reg Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Voſſ. Lov. Moret. ſec. tres Ambr. totidem Petav. Ald. Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Aſt ignota* Thuan. citat hos verſus Boccat. Geneal. Lib. I. c. 1. [*Aeternitatem* intellige. vid. Gyrald. Syntag. I. p 59.] *adeunda feris* Var. LL. ed. Antv. *inmerſi* Petav. ſec. *quod* Med. quart. *ſaecula vaſto* Rott. Med. ſec. *tempore* inc. Heinſ. *nacto* Oxon. ſec. m. pr. *annum* Vat. quint. Rott. Put. Reg. Oxon. pr. *antrum* vel *annum* Vat. tert. *quae* Rott. Bonon. Ambr. & Moret. ſec. *munere* Pric. Ambr. pr. Jun. & Moret. pr. Oxon. ſec. *nomine* Vat. pr. m. pr. Med. tert. inc. Heinſ. Ambr. ſec. Leid. pr. m. pr *Perpetuisque* Moret. pr *virens* vet. Gyr. *reductum* Exc. Schott. *reducto* Med. ſec. *reductam* duo Leidd. & novemdecim alii, Exc. Gevart. *redacto* vel *reductam* Pric. *volat* Pal. Med. tert. *notat* Ambr. pr. *morſu* vel *lapſu* Lov. *longaeva ſacerdos* inc. Heinſ. Ambr. ſec. *junctisque* Petav. tert. *volentes* Med. quart. *Dependunt* inc. Heinſ. m. pr. *Deprendunt* Put. ed. Vicet. *manſueta* Jun. pr. Oxon. ſec. *dividis aſtris* Ambr. pr. *omnia vivant* Vat. quart. *Et pereunt* Mazar. *ac pereant.* cum σιγμῇ,

tres

tres Vatt. *fictis.* ed. Vicet. *legibus.* Florent. Reg. *ire recenſet* Vat. quart.

437. *quid Martis iter*] *quod* inc. Heinſ. *Perficiat* Vat. quint. inc. Heinſ. Mazar. Petav. ſec. duo Ambr. Exc. Gevart. *Proſpiciat* Leid. pr. m. ſec. Pal. Farn. Rott. Reg. Thuan. Oxon. pr. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *Proſpiciat* vel *Proficiat* Vat. tert. *velox Scintia* Pric. *ſemina* Put. *ſerenum* Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *ſonoro* Moret. pr. *ſoporo* MS. Mureti. *Saturno* Vat. quart. Thuan *ſeno* Pric. *remoſo* Put. *errat* Oxon. pr. *erret* Exc. Lucenſ. pr. *baeret* Moret. ſec. Bonon. *ereet* Reg. *iret* ed. Vicet. *ardet* Put. *magno ſol limine* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. duo Med. Thuan. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. *Phoebus ad limen* Med. tert. *magno Sol limine* vel *Phoebus ad limen* Florent. *ad lumen* Ambr. ſec. *lumine conſtitit antri* Reg. Thuan. *antris* Vat. pr. ut. pr. *Adcurrit* Put. Var. LL. ed. Antv. *Occurrit* Vat. pr. *Accurrit* Voſſ. m. pr. duo Vatt. Med. tert. inc. Heinſ. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. tres Petav. totidem Ambr. ed. Parm. Exc Gevart. *Natura parens* Moret. pr. Heinſius adſcripſerat locum Plinii Lib. XXII. cap. XXIV. *Parens illa ac divina rerum artifex Natura. duce* Vat. pr. m. pr *ſuperbus* duo Vatt. Farn. Moret. pr. Med. tert. Put. ed. Parm. & Vicet. *ſuperbo* inc. Heinſ. *tum ſponte* Vat. pr. & ſec. Leid. pr. Lov. Pat. ambo Moret. duo Ambr. Vat. Livin Exc. Lucenſ. pr. *cum* Pric. Tholoſ. Jun. pr. Petav. tert. *cum* vel *tum* Oxon. ſec. *revulſos* Pat. *recluſas* Pric. Ambr. tert. m. ſec. *recluſus* Leid. pr. & tredecim alii. *profundis* pro *profundum* Voſſ. m. pr.

446. *Hic habitant*] *Hinc* Leid. ſec. Farn. Exc. Lucenſ. pr. *habitat* Med. ſec. Put. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *facies* tres Vatt. Pric. Rott. Oiſel. Vat. pr. m. ſec. *faciem* Vat. pr. & tert. Leid. pr. m. ſec. Pal. Thuan. Mazar. duo Med. *diſtracta* Put. *illic* Lov. *illinc* Oxon. pr. Leid. ſec. Farn. Put. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *aeno* Oxon. pr. *aheno* Reg. *Hinc — illinc* Farn. Put. Reg. ed. Parm. & Vicet. *illinc argentea* Moret. pr. *candet* Lov. *conjungere* Bonon. *Difficili* Tholoſ. Ambr. pr. *Difficilis* omnes Vatt. Pal. Farn Pric. Rott *Difficiles* Med. tert. *ſtabat* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. *rutili ſtabant* Leid. pr. Oxon. pr. *rutili ſtabat* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *ſtabat rutuli rex* Lov. *rex* etiam decem alii & Exc. Gevart. *principium* Jun. pr. *praecipuum* vel *principium* Med. quart. *ſpatioſo* Ambr. pr. *Signandi* ed. Parm. *Signandus* Med. quart. *Signandum* Var. LL. e marg. Parm. *regit* pro *legit* Mazar. *En cui* Put. *In quem* Oxon. pr. Vat. tert. Oiſel. Mazar *un quem* Reg. *Et cui* Med. tert. *Dii cui* inc. Heinſ. Petav. tert. qui & hunc verſum ſequenti poſtponit. *En cui* vel *In quem* Leid. pr. Vat. pr. Florent *vos optati* Ambr. tert. *mortalibus* Exc. Laeti. *melioribus* vel *mortalibus* Florent. *per ſaxa metalli* ed. Vicet. *per ſaecla metalli* Farn. *metallis* Oxon. pr. *ſaecla metalli* vel *mortalibus anni* Lov. *Diſcite* inc. Heinſ. Ambr. ſec. Med. quart. *Ducite virtutes.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Leid. pr. duo Petav. *Diſcite* vel *Ducite* Vat. ſec. *hominum.* ſic interpungunt Rott. & Vat. tert. *floreſcere* Med. quart. *Progeniis* Farn. *Bacchi* Ambr. ſec. m. ſec. *frugiſque* Pat.

458. *anguis*] *angues* Var. Lect. ed. Antv. *in medio* pro *immodico* Ambr. ſec. inc. Heinſ. ed. Vicet. *non frigore* Lov. Oxon. pr. *ſaeviet* Moret. pr. *Nec toto fremat ore* Oxon. pr. *Non toto* Leid. pr. *Nec* octo alii. *torto* Exc. Lucenſ. pr. *toto* Vat. tert. Oiſel. vet. Gyr. Mazar. *toto* vel *torvo* Vat. pr. *fremet ore* Pat. *ore* Reg. *non brachia* Vat. ſec. Med. quart. *aeſtus* pro *aeſtas* inc. Heinſ. Ambr. ſec Med. quart. *madidus* Pal. Farn. *Semine* Voſſ. m. pr. *producit* Mazar. *perducat* Pal. *praeducat* Jun. pr. *pinguis* Vat. pr. Oiſel. *gramine* Put. *tondat* ed. Parm ex conjectura. *olivos* Oiſel. *Scorpius* tres Vatt. Pal. Farn. Put. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *Scorpios* Leid. pr cum ſeptemdecim aliis, ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Scopior* & emendatum *Scorpion* Leid. ſec. *Scorpio* & emendatum *Scorpios* Lov. *germine* Med. tert. *gramina* Pal. Pric. Rott. Ambr. pr. *germina* Leid. pr. & viginti Codd. Ald. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *gramina* vel *germina* Vat. tert. *ablatret* Ambr. pr. *oblatret* Moret. ſec.

467 *Sic fatus*] *faſſus* Mazar. *fatur* Med. tert. ed. Vicet. *roſeis* Put. *croceis fatus* Lov. Exc. Gevart. *rutilantes* vel *redolentes* legebat Heinſius. *ignibus* Vat pr & tert Pal. Farn. Rott. Oiſel *floribus* Lov. *crinibus* inc. Heinſ. *finibus* Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. duo Vatt. Pric. m. pr. Med. tert. Put. Mazar. Pat. Ambr. ſec. duo Petav. Exc. Schott Var. LL. e marg Parm. *finibus* & emendatum *floribus* Leid. pr. *finibus* vel *ignibus* Vat. quart. *hortos* Lov. Exc. Gevart. *arctos* Put. Pat. *ortus* Oxon. pr. Moret. ſec. Vat. tert. Pal. Oiſel. Florent. m. pr. Med. pr. Reg. Mazar. duo Ambr. *urit* pro *ambit* Pat. *Rivulus* Med. ſec. *exignis* pro *irriguis* Leid. pr. m. pr. *Qua ſolis* Pat. *fragrantibus inde* Lov. duo Vatt. *flagrantibus* Vat. ſec. & tert. Pal. Farn. Pric *fraglantibus* Petav. pr. *fragrantibus* vel *flagrantibus* Vat. pr. *Lethea* Rott. *linthea* Tholoſ. *lutea* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Reg Thuan. duo Petav. Vat. Livin. vet. Gyr. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *lactea* duo Leidd. & ſedecim ſcripti, Ald ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *lutea* vel *lactea* Petav. tert duo Oxon. *colla* pro *lora* Jun. pr. Oxon. ſec. *aaridet* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *illudit* Pric. Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *colludit* Reg. Thuan. Mazar. *alludit* Vat. pr. & tert. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Florent. Oxon. pr. duo Med. *arridet* vel *alludit* Vat. quart. Petav. pr. *habenas* Vat. ſec. m. pr. *novos tantum* Pal. *reſoluto* Lov. *rurſus* Pal. Rott. *currus* Pat. *ſidereis* inc. Heinſ. *ſaecula* vel *numine* pro *ſidera* Moret. ſec. *faſtis* vel *factis* Vat. tert.

AD SECUNDUM CONSULATUM

FL. STILICHONIS.

In Vat. pr. Petav. ſec. & Exc. Lucenſ. pr. vocatur Liber tertius *de Conſulatu* vel *Laudibus Stiliconis.* In Gryph. ed. 1548. adſcriptum erat, *Hic Panegyricus ſeparandus videtur a ſuperioribus duobus.* item, *Incipit Liber de Adventu Stiliconis in Urbem.* ex veteri Cod. ut videtur, quem Heinſius nominare neglexit. hic tamen notaverat, in Vat. pr. poſt Praefationes nullam addi inſcriptionem.

Ad Praefationem.

1. *ab oris*] *hortis* Med. ſec. *Nec ſine* Pric. *vatis* Put. *virtus* Moret. ſec. m. pr. *ducis* Pal. *ſibi teſtes* Reg. *ſibi jungere* Exc. Laeti. *ſubjungere* duo Leidd. & novemdecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *cſas* Pat. *digna facit* Vat. ſec. Reg. Oxon. pr. *patriis* Med. pr. *patris* Reg. Florent. Moret. ſec. Vat. quart. Var. LL. e marg. Parm. *legibus* vel *regibus* Var. LL. e marg. Parm. *Ceu* Jun. pr. *Tyrias certa* Exc. ti. *certo* Med. ſec. *contra* ed. Vicet. *caſtusque* pro *caſtrisque* Jun. pr. Oxon. ſec. *Ennius* i. m. *obvius* Vat. tert. *cominus* Moret. pr. *emulus* Oiſel. *vias* pro *tubas* Vat. ſec. m. pr. *Illic* Vat. pr. Oxon. pr. *pedites ſiluere* Moret. pr. *Laudavitque* vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Laudabatque* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. Ald. & Var. LL. ed. Ant. *clade* pro *caede* Petav. pr. *media Carthagine* Med. ſec. m. pr. *victor* Thuan. *Nam vindex* Pal. *judex* Moret. pr. *patris* duo Vatt. Farn. Rott. Med. tert. *patrius* Pat. *patri* Leid. pr. & tredecim alii. *patri* vel *patris* Vat. pr. *viceras*, *hinc* Voſſ. *Et longi* Jun. pr. *tendit* pro *tandem* id. Jun. *moeſtas* Petav. ſec. *cogit & ire* Pal. *ſuam rotam* Moret. ſec. *Adduxit* duo Med. *ſecum reduces* Moret. ſec. *certum* Moret. pr. *Noſtri* Jun. pr. *qui concidit* Pric. *concidas* Petav. ſec. *plus* pro *poſt* Farn. *quintos* duo Leidd. omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Jun. pr. duo Oxon. *receſſus* Ambr. pr.

AD SECUNDUM CONSULATUM

FL. STILICHONIS.

1. *Quem populi plauſu*] *populus* Rott. *clauſu* Jun. pr. *procerum* vel *placida* Vat. pr. *patebas* Tholoſ. *Auſpice* Med. tert. *deſine tempora* Lov. *morae* pro *viae* Ambr. pr. *nec dubiis* inc. Heinſ. *ver dubiis* Pal. *procedere* pro *torquebere* Jun. pr. *curules* Reg. *Quae te* Voſſ. Exc. Gevart. *conſtituit* Lov. *amplectere* Rott. *qui faſces* pro *quae Poenos* Ambr. pr. *tantum Romana* Petav. ſec. *reduxit* Leid. pr. *coegit* Reg. Moret. ſec. *ſubegit* Pric. Med. tert. inc. Heinſ. Put. Jun pr. Lov. m. ſec. *redegit* vel *ſubegit* Florent. *ſubegit* vel *coegit* Oxon. ſec. *Accipe* Lov. *quo regna* Mazar. *regentur* Pal. Med. pr. *regantur* Moret. *in ore* Jun. pr. *in aere* Exc. Laeti. *mente* Oiſel. *coles* Mazar. *miraris in auro* Exc. Lucenſ. pr. *mirare ſub auro* Voſſ. m. pr. *mirare ſū auro* Lov. *mirare ſine auro* tres Vatt. Pric. m. ſec. duo Med. tres Petav. inc. Heinſ. Put. Ambr. ſec. Jun. pr. Moret. ſec. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *mirare ſub auro* vel *miraris in auro* Leid. pr. *hic te* inc. Heinſ. *felix bellator* Vat. pr. & tert. Pal. Florent. Med. pr. Reg. Thuan. Vat. Livin. *pro te bellator* duo Leidd. tres Vatt. Farn. Rott. Med. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Voſſ. Moret. ſec. Ald. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *pro te qui pugnat* Lov. *pugnator* Ambr. pr. Vat. ſec. Sched. Gud. *felix* vel *pro te* Med. tert. *ubique* Exc. Laeti. *utrique* Oiſel. *pacator* Vat. pr. & tert. Pal. Florent. Med. pr. & ſec. Reg. Mazar. Thuan. *calcator* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *damnator* vel *calcator* Lov. *calcator* vel *pacator* Petav. tert. *Hebri* Rott. *Iſtri* Exc. Laeti.

14. *Oſtentare*] *Obturare* Ambr. pr. *In gentes* vel *Et gentes* Moret. pr. *cuperes* Jun. pr. *virgo* pro *vulgo* Tholoſ. *Certarent* Med. tert. *Certaſſent* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. duo Med Thuan. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *lauri* Put. *Alamanorum* Vat. pr. Med. quart. Bonon. Tholoſ. *Alemanorum* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. *Alamannorum* Leid. ſec. *ſtudiis* pro *ſpoliis* Moret. pr. *illic flavente* Leid. ſec. Vat. quart. Med. tert. Ambr. item Moret. ſec. *flamante* Jun. pr. *flagrante* Med. tert. *Sycambri* Exc. Laeti. *Sigambri* Vat. pr. *Ille albis* Oiſel. *curruſque* Put. Petav. ſec. *fremuiſſet* vel *tremuiſſet* Oxon. ſec. *cardine* Pal. Put. duo Med. *carmine* vel *cardine* Med. tert. *traherent famulos* id. Med. *fata* Petav. ſec. *fracta* Pat. Moret. ſec. *metallo* Vat. pr. & tert. Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Oxon. pr. *metallis* tres Vatt. Farn. *metallo* vel *metallis* Med. tert. *montis* Ambr. ſec. *fulmina* Moret. ſec. *lugerent* duo Vatt. *lucerent* Leid. ſec. & quindecim ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *lucerent* vel *lugerent* Leid. pr. Med. tert. *Rheto* Voſſ. *immodici* Jun. pr. *Quam juvat ipſe labor* Med. tert. mox, *artes* pro *arces* Pal. infra vs. 124. *infloruit arcibus aetas. nec cum cedente rediret Fabricius Pyrrho.*] haec margini adſcripta erant in Lov. *concedente* Med quart. *nos cum Capitolia* Rott. Put. *currum* Petav. ſec. *parvus* pro *Paullus* Med. pr. *contenderet* Voſſ. m. pr.

34. *Nec ſimilis*] *Non* Farn. Put. *Latios portus* Moret. pr. *plus claſſica* Bonon. *nulla pars* Jun. pr. *inſtreperet* Med. ſec. *obſtaret* vel *obſtreperet* Pric. *laudi* Put. Vat. Livin. *laudis* Pat. Tholoſ. ed. Vicet. *laudes* duo Leidd. Voſſ. Vat. ſec. inc. Heinſ. Oxon. ſec Petav. item Ambr. ſec. ambo Moret. Exc. Gevart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *laudes* vel *laudi* Med. tert. Lov. *tumuliſque* Petav. ſec. *ſequeretur* Ambr. pr. *invidiae faſces* Moret. ſec. m. pr. *relinquit* Vat. quint. Med. tert. inc. Heinſ. Put. Ambr. pr. Leid. pr. *Humanumque genus* Jun. pr. *neſcit* Mazar. *poſſet* Pric. Jun. pr. Leid. ſec. Exc. Gevart. *pereunt* Farn. Pric. Ambr. pr. Put. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Exc. Lucenſ. pr. *pereunt* vel *pereant* Oxon. ſec. *altum* Vat. pr. & tert. Med. ſec. Reg. Mazar. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Oxon. ſec. Exc Schott. *olim* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *olim* vel *altum* Oxon. ſec. *Poſſideant* Vat. ſec. *quod jugiter altum Poſſideant coelum* conjiciebat Heinſius, ut nempe ad *ſtellas* referatur. *moverit* Jun. pr. *noverat* Mazar. Tholoſ. Leid. pr. m. pr. *Eſt aliquid* Farn. Rott. Bonon. Tholoſ. Leid. ſec. *menti* pro *meriti* Rott. *meritis* Med. tert. m. pr. *diviſus* Put. ed. Vicet. *diverſus* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *inviſis* pro *inviſus* Moret. ſec. m. pr *plebis* Leid. pr. qui & *gloria* pro *gratia* exhibet *at hoc uno* Bonon. *ꝑro* pro *uno* Rott. *concordia creſcit* Thuan. *ſenatus* Voſſ. Ambr pr. Leid. ſec. Exc. Gevart. *devota* pro *plebeja* Vat. ſec. m. pr. *favore* Pal. Pric. Rott. Jun. pr. Oxon. ſec. tres Med. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. Ambr. ſec. Moret.

ſec. Leid. ſec. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *patricios canores* Moret. pr.

51. *Servata vocat quem Roma*] *quem Roma vocat ſervata* Jun. pr. Oxon. ſec. Vat. ſec. Pal. Pric. Med. pr. Moret. pr. *potentem* pro *parentem* Oxon. ſec. m. pr. *communis* vel *totius* Oxon. ſec. *bonor* Pat. *quo militat* ed. Vicet. *in adventum* Rott. *ad meritum* pro *adventum* Jun. pr. *in genero* Voſſ. *meruit genero* Farn. Rott. *genero meruit* duo Leidd. totidem Oxon. Jun. pr. Vat. Livin. Lov. Pat. Tholoſ. Bonon. Reg. Mazar. Florent. ambo Moret. duo Petav. tres Ambr. totidem Med. inc. Heinſ. *patrante* pro *praeſtante* Ambr. ſec. *fluctibus imbres* Med. quart. inc. Heinſ. *Aſpera* Put. Moret. pr. *non laſſis* Lov. *nec laſſis* Vat. ſec. Pric. *lapſis* Jun. pr. Vat. quint. *laſſis* duo Leidd. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. Voſſ. Moret. ſec. tres Petav. tres Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *feſſis* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Exc. Laeti. *lapſis* m. pr. & *laſſis* m. ſec. Oxon. ſec. *laſſis* vel *feſſis* Vat. quart. *flumina* Vat. pr. Pal. Rott. Leid. pr. Lov. Exc. Cod. Rhem. *populis* Pal. Med. pr. *quo* Vat. pr. *quae* vel *ecquae* Reg. *numine* Exc. Lucenſ. pr. *munere* Vat. tert. ed. Vicet. *cauto* Ambr. pr. Sched. Gud. *lauros* Med. tert. Exc. Laeti. *laurus* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. Mazar. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *voces* Leid. ſec. m. ſec. Exc. Gevart. unde *ſortes* reſcribebat Heinſius. *affixit* Bonon. *optatur* Put. *effulſit* Vat. ſec. Lov. Moret. pr. Thuan. *affulſit* duo Vatt. Farn. Pric. Rott. Med. tert. *effulget* Mazar. *affulget* Vat. pr. & tert. Oiſel. Florent. Oxon. pr. duo Med. *effulcit* Pat. *Non ſic* duo Vatt. *Non* vel *Quae ſic* Petav. pr. *Euchius* Leid. ſec. Lov. ambo Moret. *undis* pro *Indis* Med. tert. Put. Thuan. *Febe* pro *plebe* Lov. *hic Stilico* Farn. *his* omnes Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. duo Med. Mazar. Petav. pr. Pat. Tholoſ. Lov. duo Ambr. ed. Parm. Exc. Gevart. *ut* duo Leidd. Ambr. pr. Oxon. ſec. inc. Heinſ. Put. Thuan. Petav. ſec. duo Med. ambo Moret. Exc. Lucenſ. ſec. Ald. Var. LL. ed. Antv. *hic* vel *ut* Reg. *hic* vel *his* Med. tert. *his* vel *ut* Voſſ. Oxon. pr. *in* vel *o* Florent. *refulſit* Lov. *ſalus.* cum στιγμῇ, Moret. ſec. *circum aſpice* Lov. *circum inſpice* Leid. ſec. Med. ſec. Exc. Gevart. *fulgente* Leid. ſec. Exc. Gevart. *laceſcunt* Med. pr. *laceſſant* Lov.

67. *Indutosque*] *Inductosque* Farn. Pric Rott. Oiſel. Med. quart. Put. Reg. Mazar. Petav. ſec. Pat. Ambr. pr. Jun. pr. Lov. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *actus* Rott. *quicquam* Rott. *tanti quidquid* Leid. pr. Med. tert. *fluxere* Jun. pr. *traxere* Ambr. pr. Vat. quint. *traxere* vel *ſtruxere* Petav. pr. *quantam* Florent. quatuor Med. Reg. Mazar. Petav. pr. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *quantum* Leid. pr. Vat. ſec. Pric. Oiſel. inc. Heinſ. Ambr. pr. Jun. pr. duo Oxon. ambo Moret. Lov. qui & *quam tu* habet ex emendatione. *quantum* vel *quantam* Vat. pr. *umbram* Vat. quint. *urbem* Leid. pr. Oxon. pr. *orbem* Jun. pr. Oxon. ſec. Pric. Moret. ſec. *mirare oculis* Thuan. *terrae* vel *certae* Med. tert. *Poenus* Med. quart. Ald. *Renus* Put. Thuan. Petav. ſec. Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. ed. Parm. *Rhenus* Leid. ſec. Florent. m. pr. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *Phenus* Var. LL. ed. Antv. *rebnus* Vat. ſec. Pal. *Rhetus* Var. LL. e marg. Parm. *Rhenus* vel *Paenus* Med. pr. *Auſter* Bonon. *oſtro* Ambr. pr. *Mors* Tholoſ. *validum* Var. LL. ed. Antv. *valido fuſis* Med. quart. *fuſo hoſte* vel *fuſum hoſtem* Vat. quint. *morti potuit* Reg. Jun. pr. Oxon. ſec. *potuit morti* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *quae poterunt* ut & *praemia* pro *Civica* Thuan. *Civibus* Pric. Jun. & Moret. pr. *Moenibus* vel *Civibus* Oxon. ſec. *pulſabunt* Ambr. pr. *fata* Jun. pr. Oxon. ſec. *penſent tua facta* conjiciebat Heinſius.

77. *Nec ſolam*] ſic Voſſ. *Nec ſolum* Moret. ſec. *Nam* Put. *Non* Farn. *Nec* Florent. tres Med. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. totidem Ambr. Tholoſ. Oxon. & Moret. pr. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ſolum* duo Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *ſolam* tres Med. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. Pat. Tholoſ. Moret. pr. Lov. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *populis* Oiſel. *fatentur* Vat. ſec. Pal. Rott. Med. pr. inc. Heinſ. *quod* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *quo* Leid. ſec. Jun. Oxon. pr. Reg. Petav. tert. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Vat. Livin. Exc. Gevart. *quod* vel *quis* Med. tert. *jocundior* Vat. pr. *jocondior* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *eſſes* Vat. tert. *eſſe* Vat. quint. *extar* Moret. ſec. unde *exſtet* conjiciebat Heinſius. *odoratae* inc. Heinſ. *adoratae* Mazar. *fructus* Jun. pr. duo Leidd. totidem Oxon. *admiſſos* Farn. Voſſ. Oxon. pr. Leid. ſec *praetumidis* Oxon. ſec. *praetimidus* Vat. quint. *princeps* pro *ſupplex* Var. LL. ed. Antv. *ademptam* Ambr. pr. *adeptam* duo Vatt. Pal. Pric. Petav. pr. Bonon. Pat. Oxon. pr. *famulasque* Vat. quint. duo Med. *fulta Gabino* duo Vatt. Thuan. Petav. pr. Bonon. Tholoſ. duo Ambr. Sched. Gud. *freta* vel *fulta* Oxon. ſec. *firma* vel *freta* Med. tert. *te vindicat* inc. Heinſ. *bellatorque* Farn. *bellatorique* Med. quart. *bellaturisque* Moret. pr. *rogatus* Ambr. tert. Florent. Ald. *exſpectant* duo Leidd. & maxima pars Codd. Exc. Schott. Gevart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Ipſa tibi* Exc. Schott. in quibus Gronovius adſcripſerat locum Lib. II. vs. 279. *mihi* Ambr. pr. *ſibi* Rott. *ultori faſtoſque* Vat. pr. & tert. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Florent. Med. pr. Oxon. pr. *ultori faſces* Pric. *ultori*, *faſceſque* Vat. Livin. *haec ultro faſces* duo Med. inc. Heinſ. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. ed. Vicet. *haec ultro faſtos*

Med.

Med. ſec. *ultori* Med. ſec. Reg. *faſtoſque* Mazar. *faſces* duo Leidd. & tredecim alii, Var. LL. ed. Antv. *haec ultro faſtos* vel *ultori faſtoſque* Med. tert.

89. *Nil perdit*] *prodit* Pal. *Foedera* vel *Secula* Moret. pr. *quum* vel *cui donet f. cui* Exc. Lucenſ. ſec. *donat* Pal. Med. pr. *Cum ſe etiam* ed. Vicet. *Nunc etiam* Vat. ſec. Farn. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Pat. Ambr. ſec. Voſſ. duo Leidd. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Saepe* vel *Nunc* vel *Seſe* Reg. Oxon. pr. *ſtupet* pro *videt* Med. ſec. *Gallica jura* Oxon. pr. *rutra* conjiciebat Heinſius. *Latio meminit* Put. *ſervire* Vat. quart. Put. Ambr. pr. *inſerviſſe* Vat. ſec. Moret. pr. *At quibus* inc. Heinſ. *ſecundo* Moret. ſec. *ſecundo alto* Med. ſec. *Lingonicum* Petav. ſec. *Lindonico* Farn. *Lingonio* Var. LL. ed. Antv. *Lingolico* Med. quart. *Liganico* Jun. pr. *in indomito* Moret. pr. *Ligonico* duo Vatt. Pal. Rott. Mazar. Oxon. pr. Moret. ſec. *vexatas* Ambr. pr. *Ipſa ſeges non auxilium mihi* Moret. pr. *Ipſa ſeges non auxilium modo* Moret. ſec. Lov. Ald. *Ipſa ſeges* Med. ſec. *Auxilium non illa ſeges* Exc. Laeti. *Illa ſeges non auxilium* duo Leidd. Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. totidem Petav. Lov. Jun. pr. duo Oxon. Exc. Schott. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. In Voſſ. erat quoque *Illa ſeges non auxilium*. ſed adſcriptum erat, *NB. ſed neſcio an pes ille admitti poſſit. Auctoritatem certe non habeo. valeret* pro *liceret* Vat. tert. m. pr. *Admovit* vel *Admonuit* Thuan. *gentis* Petav. ſec. Med. tert. m. pr. Exc. Gevart. *triumphi* Moret. pr. Vat. ſec. *Hoc quoque* ed. Parm. *Haec* Oxon. pr. Ambr. ſec. Pric. Moret. & Petav. ſec. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *Quirinis* Moret. ſec. *Quiriti* conjiciebat Heinſius. *Libyae* Exc. Lucenſ. pr. *Libici* Voſſ. *Libyci* duo Leidd. & longe plurima pars Codd. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *populi* Reg. m. ſec. *quo* Leid. pr. Oxon. pr. Reg. Petav. ſec. *quoque* Med ſec. *qui* Moret. pr. *vindice* Pal. Thuan. *judice* vel *vindice* Vat quart. *Diſcrimen mortale* Vat. Livin. *quid* Leid. ſec. tres Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Voſſ. Reg. Mazar. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr huic duo Med. *quam* Ald. *plenus* pro *Poenus* Leid. m. pr. Bonon. *quantum madidus* Med. quart.

104. *Ardua qui la*t*e terris*] *quis late* Med. tert. *latis* Thuan. *latis terrae* Pat. *Hinc* Vat. tert. Ambr. ſec *Hi* Ambr. pr. Moret. pr. Bonon. Pat. Med. quart. Petav. pr. m. pr. *Hic* duo Vatt. Pal. Med. pr. Thuan. Mazar. Petav. tert. Tholoſ. Ambr. tert. Vat. Livin. ed. Parm. *Hij* duo Vat. Med. tert. *Hinc* vel *Nunc* Oiſel. *timuit* Leid. ſec. m. ſec. Vat. pr. Rott. Oiſel. Med. ſec. Put. Reg. Mazar. Oxon. pr. Voſſ. m. ſec. Vat. Livin. Exc. Gevart. *tremuit* vel *timuit* Pric. *quos habuit* Florent. m. pr. *Cernent* Thuan. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *Materiem* Pat. *Materiam* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *pendit* Rott. Med. ſec. *pandit* vel *pendit* Med. pr. *in unum* Exc. Gevart. *Excutit* Jun. pr. *magnos calcet* Med. ſec. *heroes* pro *honores* duo Vatt. *Pandat* Pal. Reg. *Perdat* Oxon. ſec. *Pellat* Leid. pr. m. ſec. *Pendat* vel *Pandat* Med. tert. *juſtitiae* Med. id. *remittit* Jun. pr. *pravoſque* pro *puroſque* Moret. pr. *nocentis* Vat. pr. *Et patrias* &c. deerat hic verſus Reg. & Oxon. pr. *ſub judice* duo Vatt. Put. Petav. pr. m. pr. *nusquam* Med. quart. *pios* Moret. pr. *perficit* Put. Tholoſ. *ille* Put. *regendum* Tholoſ. *regendis* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *gerendis* ed. Vicet. *& arbitrium* Jun. pr. Farn. *patrum plebiſque* Put. *Concediſque* Jun. pr. *Concedatque* Moret. ſec. *Acceditque* Med. ſec. *meritis*. cum τελεία στιγμῇ, Petav. ſec. *meritis*, *ſeu* Ald. *poſcunt* ed. Vicet. *poſcat* duo Ambr. *paſcant* Leid. ſec. *velit* Med. quart. duo Ambr. *faſto* pro *faſtu* Jun. pr. *dedignatur* Pric. Reg. Thuan.

120. *Sic docuit regnare ſocer*] *Sic regnare ſocer docuit* Lov. *Sic docuit regni ſocer & ſiccata* Voſſ. m. pr. *docuit* Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. *regimen ſocer &* Thuan. *regni ſocer &* Petav. ſec. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. *regni ſocer & ſic caſta* Ambr. ſec. Tholoſ. *migrare* pro *regnare* Farn. *& caſta* Var. LL. e marg. Parm. *ſiccata* Leid. ſec. Petav. ſec. *arta* Leid. pr. *cauta* Exc. Lucenſ. ſec. *caſta* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Reg. Mazar. duo Petav. *apta* Put. Lov. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *acta* Moret. pr. *foſſa* Pat. *tanta* Thuan *ſacra* vel *caſta* Med. tert. *caſta* vel *cauta* Oxon. ſec. *bis* Med. tert. *ſic* Vat. pr. Pal. Oiſel. Florent. Reg. Oxon. pr. duo Med. *ſic* vel *bis* Vat. tert. *imbuit* tres Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Ambr. tert. Var. LL. e marg. Parm. *induit* Leid. ſec. & octodecim alii, Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. *imbuit* vel *induit* Vat. quart. Mazar. *Verior* vel *Votior* Med. tert. *conſcilium* Farn. *artibus* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *arcibus* Leid. pr. Pric. duo Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. duo Ambr. ambo Moret. & ed. Parm. ex conjectura. *artibus* vel *arcibus* Lov. *Per quam* Petav. ſec. *Poſtquam* Thuan. *tranſlataque* vel *mutataque* Med. tert. deerat vero hic verſus Jun. pr. *Nunc oblita* Oxon. ſec. *exulet* Vat. tert. m. pr. *antris* Vat. quint. *arvis* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Petav. tres Ambr. Exc. Laeti. *armis* Thuan. Moret. pr. Vat. ſec. Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſed ducta* Exc. Lucenſ. pr. *ſeducta* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *deducta* Jun. pr. *tranſlata* Put. *victoria* Moret. pr. *haeſitat* Voſſ. m. pr. *captaque* pro *capitique* Petav. ſec. *haerentia membra* Moret. ſec. Med quart, *reliquit* Pal. Med. pr. *Diis* Lov. Ald. *qui tantae* Oxon. ſec. *tantae qui* tres Vatt. Oiſel. *quis* Mazar. *proſpicit* Farn. *conſpi-*

cis Florent. m. pr. *nil* Pric. *aër* Jun. pr. *aër* vel *aether* Oxon. ſec. *decorem* Florent. quatuor Med. Inc. Heinſ. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. *laudis* Voſſ. m. ſec. *faſtidia* Thuan. *veſtigia* Vat. quint. *contulit* & emendatum *conſerit* Lov.

135. *Quae ſeptem ſcopulis*] *Qui* Petav. ſec. *ſcopuli* inc. Heinſ. *regumque* Vat. quint. *potens* Rott. *parens* vel *potens* Vat. quart. *fundat* Florent. m. pr. *fudit* Thuan. *venabula* Jun. pr. *ruris* Petav. tert. *Haec etiam* Thuan. *pependit* Med. ſec. m. pr. *recedit* Put. Thuan. Pat. Var. LL. ed. Antv. *Ad geminos* Ambr. tert. *profuſas* pro *profectas* Thuan. *profecta* quatuor Vatt. Farn. Oiſel. *profectas* duo Leidd. & ſedecim ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm. *Diſpenſit* Pal. Med. pr. *fatis* Exc. Laeti. *votis* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. Reg. Pat. Ambr. pr. Exc. Schott. ed. Vicet. *fatis* vel *votis* Vat. tert. Pric. Med. pr. & tert. & Leid. pr. qui pro gloſſa habet, *quod* (ſc. *votis*) *melius eſt*. *gemeret* pro *gereret* Petav. ſec. *ſubmitteret* Farn. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *ſubverteret* Put. *ſubſideret* Exc. Schott. *obſederat* Lov. Voſſ. Leid. ſec. Med. quart. Exc. Gevart. *obſideret* Leid. pr. & triginta Codd. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *obſideret* vel *obſederat* Moret. ſec. *In terris Gallum* Vat. ſec. *Cannas* Exc. Lucenſ. pr. *Cumas* ed. Vicet. *trabeamque* Pal. *Trebiamque* Exc. Laeti. *Trebiaque* vel *Trebiamque* Med. tert. *jam cum* Moret. pr. *premeret flammis* Moret. pr. *fremerent* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. Thuan. Oxon. pr. *premerent* vel *tremerent* Med. tert. *murumque feriret* Vat. tert. Florent. duo Med. Reg. Mazar. Exc. Laeti. *ferirent* Vat. pr. *teneret* duo Leidd. cum viginti quatuor aliis, Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *teneret* vel *feriret* Med. tert. *& extremos* Petav. tert. *etiam* pro *aciem* Put. *mutabat* Voſſ. Leid. ſec. Exc. Gevart. *Ibernos* Pat.

148. *Nec ſtetit*] ita Vat. Livin. *Haec* Ald. *remis ingreſſa* Pal. Florent. Med. pr. *in ore* Pal. Med. pr. *in gremio* Med. tert. *junctos* Florent. m. pr. *nexuque ſuo* Thuan. Jun. pr. *revixit* Leid. ſec. *revexit* Jun. pr. *revexit* vel *revinxit* Oxon. ſec. *Cujus* Mazar. *ſpatiis* pro *patriis* Var. LL. e marg. Parm. *libet* Thuan. *cerneret hylem* Vat. pr. *Thilen* tres Vatt. Petav. ſec. *Tylem* Reg. Mazar. Petav. ſec. *Thulem* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. *Thilem* Lov. Moret. ſec. Put. Thuan. Petav. tert. *Luſus* Vat. pr. Rott. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *Rurſus* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *hoſtiles* pro *horrendos* Ambr. pr. *tenebrare* Rott. *terebrare* Med. ſec. *recurſus* Jun. pr. Moret. ſec. m. pr. *receſſus* vel *recurſus* Oxon. ſec. *Rhodanum paſſim* Pric. *Phaſin* Vat. quint. *Phaſim* Moret. pr. m. pr. *paſſim* Leid. pr. m. pr. *Quam cunctis* Put. *gens* Exc. Lucenſ. pr. *res* ed. Vicet. *quis terminus* Med. quart. *ditionis erat* Leid. pr. m. pr. *ſublimis* Pric. *vertit* duo Vatt. Petav. pr. & Ambr. pr. *isdem* Florent. *Thebae* Med. quart. *ſed Medus* Tholoſ. *remus* Put. *Perſis* pro *Perſes* duo Vatt. Petav. pr. *Macedo Perſem* Reg. Oxon. pr. Florent. *Macedo Perſen* Med. pr. Mazar. Vat. Livin. *Perſen Macedo* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. *Perſem* Vat. tert. Thuan. Petav. ſec. Leid. ſec. *Romanus* Pal. *Haec animata Numae ſacris* Petav. tert. *nuimata* vel *operata* Lov. *Numae eſt* Florent. Ambr. tert. *Numae* ſine *eſt* duo Leidd. quatuor Med. inc. Heinſ. Pal. Farn. Pric. Put. Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. duo Ambr. Bonon. Pat. Tholoſ. ambo Moret. Lov. Vat. Livin. omnes Vatt. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *hinc* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *haec* in Heinſ. *hic* Med. ſec. Moret. ſec. Oxon. ſec. *qua* Vat. tert. *huic* Thuan. Oxon. pr. Ambr. ſec. *cum* Vat. ſec Put. Petav. pr. Ambr. pr. Var. LL. e marg. Parm. *cui* Med. quart. *fulmine* Petav. pr. *fluima* Leid. pr. *librat* Vat. quint. Petav. pr Ambr. pr. Sched. Gud. Heinſius adſcripſerat locum Ovid. 11. Metam. 311.

—— *dextra libratum fulmen ab aure.*

168. *hanc tota*] *hinc* Reg. *hanc* vel *hinc* Oxon. pr. *toto* Moret. pr. *vellat* inc. Heinſ. qui *vallat* conjiciebat *Arcanos* Pric. *Archaſias* Pat. *orgia ſacer* Oxon. pr. *Bacchus* Farn. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. ſec. *ſecum* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *tutata* Jun. pr. *depulſurus* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Reg. Mazar. Petav. pr. Exc. Laeti, ed. Vicet. *defenſurus* duo Leidd. & novemdecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *defenſurus* vel *depulſurus* Farn. Med. tert. *hoſpes* Med. ſec. *ultro* Oxon. pr. duo Vatt. Pal. Oiſel. Florent. Med. pr. Reg. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *hoſpes* vel *ultro* Med. tert. *tractu placido* inc. Heinſ. Ambr. ſec. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *tacito* Pal. Med. pr. *vectusque* Var. LL. ed. Antv. *texit* Exc. Lucenſ. pr. *traxit* Leid. ſec. & plurimi alii, Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. *texit* vel *traxit* Reg. *perſis* pro *ſuperis* Tholoſ. *matrem* ed. Parm. & Vicet. *patriam* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Florent. quatuor Med. Voſſ. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Lov. ambo Moret. Exc. Gevart. Laeti & Lucenſ. pr. Ald. Exc. Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *regnique* pro *regumque* Mazar. *tuo* inc. Heinſ. Ambr. ſec. *hic* Reg. *primordia* duo Vatt. Petav. pr. Ambr. ſec. Exc. Schott. *puerum felix* Pat. *gerens* Bonon. Ambr. pr. Petav. tert. *hinc regia* tres Vatt. Oiſel. Florent. Med. ſec. Reg. Mazar. *hunc* Bonon. duo Ambr. *huc* Oiſel. m. ſec. Thuan.

181. *Quod te*] *Quae* Mazar. Moret. pr. Med. tert. *non tanto* Mazar. *toto* Rott. Ambr. pr. *tanto* duo

duo Leidd. & triginta ſere alii, Exc. Laeti, Gevart. Schott. & Lucenſ. pr. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *tanto* vel *toto* Oxon. ſec. *pectore* ed. Parm. & Vicet. deerat hic vs. Tholoſ. *Non tamen* Vat. ſec. Farn. Rott. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Thuan. Petav. tert. Tholoſ. Lov. Moret. pr. Ambr. tert. ed. Vicet. *ingratum* vel *ignarum* Med. tert. *non qui* Put. *beneſacta* Voſſ. Lov. Moret. ſec. Ald. Exc. Gevart. *tua facta* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. Oxon. pr. duo Med. Leid. pr. *beneſacta* vel *tua facta* Farn. *condas* Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *credes* duo Ambr. *ſolvere priſcos* Vat. quart. *liceat* inc. Heiſ. *haec proelia* Moret. ſec. *hinc* Vat. & Ambr. tert. Exc. Laeti. *hic* duo Leidd. & novemdecim ſcripti, ed. Parm. & Exc. Gevart. *Auſoniam* Voſſ. m. pr. Petav. ſec. Oxon. ſec. *quaeris* pro *terras* Voſſ. m. pr. *terras?* cum interrogandi nota, Mazar. *gloria* pro *gratia* Moret. pr. Vat. ſec. Exc. Schott. *fundit* Vat. tert. *non omnibus* Vat. pr. & tert. Reg. Oiſel. Bonon. Tholoſ. *hoc* duo Leidd. Oxon. pr. Lov. Petav. pr. duo Ambr. *haec* Vat. ſec. *hoc* vel *non* Vat. quart. *emit* pro *egit* conjiciebat Heinſius. *ſeſe dominum* duo Vatt. Farn. Pric. Vat. Livin. *dominum ſeſe* Leid. pr. Oxon. pr. Florent. tres Med. Reg. Mazar. Exc. Lucenſ. pr. *Quae* inc. Heinſ. Florent. Med. tert. *Quod* tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. *Quin reſonent* Vat. tert. Exc. Laeti. *reſonat* Jun. pr. Pric. Med. pr. Pat. Ald. *reſonant* duo Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Bonon. Mazar. duo Petav. totidem Ambr. Voſſ. Moret. ſec. Vat. Livin. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *reſonent* ed. Parm. Exc. Lucenſ. pr. *retonant* videtur fuiſſe in Leid. ſec. teſte Heinſio. *retonant* vel *reſonant* Oxon. pr. Lov. Exc. Schott. *connexa* Pal. *titulis conſul* Jun. Oxon. pr. *Mavortia Roma* Med. quart. *fatetur* vel *fatentur* Thuan.

193. *ſubacta*] ſic duo Vatt. Petav. pr. Ambr. pr. *coacta* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *peti* Vat. tert. m. pr. *amores* vel *amoris* inc. Heinſ. *deorum* Ambr. pr. *decoris* vel *decorus* Med. tert. *Conſpirare* Jun. pr. *Aſpiciare* Moret. pr. *Conſpatiare* Var. LL. ed. Antv. *tendunt* vel *tollunt* Med. tert. *ſociantur* pro *ſatiantur* Jun. pr. *Seu crimen* Oxon. ſec. *Circes* Pal. *ingemibus* Vat. ſec. Moret. pr. *Cingis* Med. quart. *cive* pro *jure* Thuan. *jure* vel *lege* Petav. pr. *fore* pro *forum* Jun. pr. *denſo* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *denſi* Oxon. pr. *denſo.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Mazar. *Interfuſa* Thuan. *concedant* Lov. *conſcendant* Exc. Lucenſ. pr. *circumdent* ed. Parm. & Vicet. *conſcendunt* Mazar. *ſuccedant* Var. LL. e marg. Parm. *conſcendunt* vel *conſcendant* Med. tert. *carinae* Vat. quint. *ſecures* Exc. Laeti. *Quae vero* vel *O quales* Oxon. pr. *ter totis* inc. Heinſ. *tutis* Rott. *notis* conjiciebat Heinſius. *aurea* Med. quart. *pinnis* Oiſel. Petav. ſec. Oxon. ſec. m. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *pinis* & emendatum *pinnis* Voſſ. *pinnis* vel *pennis* Med. tert. *ducis* Lov. Ambr. pr. *pandit* & Reg. *arces* Farn. *aedes* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. vid. infr. vs. 214. *ales* Voſſ. *alas* duo Leidd. cum ſeptemdecim aliis, Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *aras* vel *alas* Lov. *alas* vel *aedes* Petav. pr. Oxon. ſec. Med. tert. Heinſius adſcripſerat locum Lampridii in Alexandro Severo p. 118. *Pater eadem nocte in ſomnis vidit alis ſe Romanae victoriae in coelum vehi.* Ovid. VIII. Metam. vs. 13.

Inter utrumque volat dubiis victoria pennis.

& II. Triſt. vs. 171.

Auſoniumque Ducem ſolitis circumvolet alis.

ita *ales Victoria* VI. Conſ. Honor. 597.

205. *O palma viridi*] O Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. tres Med. Put. Reg. Mazar. Pat. Ambr. Oxon. pr. Voſſ. Moret. ſec. duo Leidd. Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *Et* tres Vatt. Farn. Rott. *Et* vel *O* Petav. pr. *florens* Jun. pr. Oxon. ſec. *amica* Vat. pr. m. pr. Pric. Oiſel. duo Med. Reg. Mazar. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Petav. tert. Oxon. pr. *amica* vel *amicta* Vat. tert. *docens* pro *doces* Reg. Oxon. pr. *jubes* Vat. ſec. Moret. pr. *ſevare* pro *ſentire* Farn. *dolorem* Jun. pr. Oxon. ſec. tres Vatt. Med. ſec. Put. Pat. Petav. pr. Var. LL. ed. Antv. *calorem* & emendatum *dolorem* Lov. *dilectae* pro *Dictaeae* Pat. *potuerunt aſtra* Moret. pr. *geris* pro *Jovis* Med. tert. *Jovi* Pal. *feſſos* Thuan. *mulges* Vat. pr. m. pr. *praecipue* pro *perpetuum* Ambr. pr. *perpetue* duo Vatt. *lauro* pro *Latio* Pat. *Diva tuus* Vat. tert. Oxon. pr. *tuis* Reg. *Lumina* Jun pr. Reg. *Limina* vel *Lumina* Med. pr. *veniens* Med. quart. *radiens* Voſſ. *placide* id. Voſſ. m. pr. *placidum* Jun. pr. *emit* pro *egit* conjiciebat Heinſius, ut ſupra vs. 188. *victum* Leid. pr. Ambr. ſec. *vita* Leid. ſec. Voſſ. m. pr. Med. tert. *vitas* Put. *veritas* Petav. ſec *victa* Vat. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *juſta* Moret. pr. *juncta* inc. Heinſ. Moret. ſec. *juſtis* duo Vatt. Petav. pr. m. pr. Tholoſ. Ambr. pr. *Laurus* Put. *civem* ed. Vicet. *cujus* Petav. ſec. *curis* inc. Heinſ. *civis* Pat. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *cives* duo Leidd. & novemdecim ſcripti, Exc. Lucenſ. pr. & Pat. recent. Var. LL. e marg. Parm. *Contemptus* duo Med. *Cum tutus* Jun. pr. *Contectus* & emendatum *Contemptus* Lov. *redit* Med. quart. *milite* pro *inutile* inc. Heinſ. *quaerunt* Farn. *ſubſidium* Ambr. ſec. *munitus* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *contentus* Voſſ. m. ſec. Leid. ſec. Put. Exc. Gevart. ed. Vicet.

223. *Magnarum nec*] Hic verſus margini adſcriptus erat in Lov. & Oxon. pr. *Detulit* Thuan. & *poſt* Vat. ſec. Rott. Var. LL. ed. Antv. *ſed* Florent. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *nec* inc. Heinſ. *mira-*

culis

cula vel *munuſcula* Vat. tert. Med. tert. *& poſt tot munera* conjiciebat Heinſ. & adſcripſerat IV. Conſ. Honor. 565.

—— *quantae miracula pompae.*

Aurato Jun. pr. *Rhodiis imbres* Rott. Exc. Laeti. *imbres Rhodiis* Vat. ſec. *imbres Rhodii* Moret. pr. *Rhodiis* Florent. inc. Heinſ. Reg. duo Petav. Bonon. duo Ambr. ed. Vicet. *divis umbris* Petav. ſec. *radiis* Jun. Oxon. pr. Vat. quint. Pal. Pric. tres Med. Put. Thuan. Mazar. Pat. Petav. pr. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *Divis* Leid. pr m. pr. vet. Gyr. Ambr. tert. Exc. Laeti m. ſec. & Lucenſ. pr. *Duus* Med. tert. *Divis* & emendatum *radiis* Leid. ſec. *Divis* & *radiis* Voſſ. & Exc. Gevart. *Incluſiſſe* Ambr. pr. Sched. Gud. *referunt* Florent. *Depulſante* pro *Jam pulſante* duo Vatt. *laxante* Vat. pr. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Reg. Thuan. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *laſſante* Vat. tert. duo Med. *laſſante* vel *pulſante* Florent. *Depulſante* vel *Jam laſſante* Petav. pr. *famam* Reg. Oxon. pr. Bonon. Pat. Petav. tert. *amari* Farn. ed. Vicet. *Ditaret* Mazar. unde *Ditárat* legebat Heinſius. *Dictabat* Moret. pr. *rigido* vel *rutilo* Med. tert. *tangit & auro* Voſſ.

231. *ſeu verum*] ita Vat. pr. Tholoſ. *ceu* Leid. ſec. cum ſeptemdecim aliis & Exc. Gevart. *veſtra cecinit* Pat. *vincit* Ambr. pr. *vincet* Vat. ſec. Moret. pr. *vicit* Leid. ſec. & viginti Codd Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *Frontem* Petav. ſec. *pluviaeque* Vat. pr. *plumaſque* Put *pluviaſque* tres Vatt. Farn. Pric. *pluviamque* Vat. tert. Leid. pr. Oxon. pr. Florent. Med. ſec. Reg. Mazar. Exc. Lucenſ. pr. *Obſcuras v. obſcurabiſque* Thuan. *obſcuravitque* Florent. Mazar. *futuras* Vat. ſec Thuan. Var. LL. e marg. Parm. *futuros* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *futuros* vel *futuras* Med. quart. *volveres* Put. *ſolverit* Pat. *Quod* Oiſel. duo Vatt. *Quot* Jun. pr. *immenſas* Med. ſec. *pro vili* Pat. *vili pro pondere* Farn. *profundere* Thuan. *ſub pondere* Vat. Livin. *patuere lacus* Jun. pr. *Non tibi* Put. *dominatur* Vat ſec. Thuan. Moret. pr. *dominatur &* Oxon. ſec. *dominabitur* vel *dominatur &* Jun. pr. *movit Stilico* Reg. *Tritonia* Farn. *mobilibus* Leid ſec. m. pr. Vat. ſec Rott. Oiſel. Bonon. Pat. Lov. Moret. pr. duo Petav. Var. LL. ed. Antv. *veſtra* Farn. *labores* Jun, pr. *Illuſtraſſe* Pat. *circu* vel *curru* vel *curſu* Oiſel. *ceſſare* Reg. inc. Heinſ. *ceſſante* vel *ceſſare* Oxon. ſec. *Quas* pro *Et* Med. quart. *Conſilium* Lov. Moret. ſec. Petav. tert. Put. Thuan inc. Heinſ. *Conſcilium* Farn. *pharetris* pro *ſagittis* legebat Heinſius. *Incultae* Thuan.

246. *rubent*] ſic quatuor Vatt. Pal. Oiſel. Florent. tres Med. Reg. Mazar. duo Petav. vet. Gyr. Vat. Livin. *horrent* Leid. ſec. & duodecim ſcripti, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *trahunt* Thuan. *horrent* vel *rorant* Exc. Schott. *horrent* vel *rubent* Med. tert. Oxon. ſec. *nec ſexum* Thuan *ſexum nec* duo Med. Exc. Laeti. *non* Pal. Florent. Med. pr. *amicus* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Leontomede* Jun. pr. *Leontodome* Pal. Med. pr. Petav pr. Ambr. ſec. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. *Leontodone* Tholoſ. *Leontodame* Florent. Med. ſec. *Leontodane* Pric. *Leontodime* Thuan. *Leontomade* Petav. ſec. *Leontiade* Moret. pr. *Neotodone* Med. quart. *Leondromache* vel *Leontbodame* Oxon. ſec. *Lyaeo* pro *Lyceo* Moret. pr. *Nebrophone* Var. LL. e marg. Parm. & m. ſec. *Nebrothane*. *Nebrothale* Vat. ſec. *Negrophone* Exc. Laeti. *Nebrotale* Moret. pr. *Ebropene* Jun. pr. *Nebropene* duo Leidd. Thuan. Put. Lov. Petav. ſec. *Neopene* Med. quart. *Nebrophone* vel *Ebropene* Oxon. ſec. *Theto* pro *Thero* Med. ſec. *Britomartis* Reg. Exc. Laeti. *Briomartis* Leid. pr. Lov. Oxon ſec. inc. Heinſ. Put. Thuan. Mazar. duo Ambr. ambo Moret. tres Med. totidem Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Brimartis* Vat. quint. Pal. *Diomartis* Voſſ. Leid. ſec. *Dromartis* Jun. pr. *Driomartis* Exc. Gevart. *ab aula* pro *ab Ida* Tholoſ. *Lycaſſe* Reg. *Junguut ſe geminae*] Hi duo verſus In Reg. deſunt. *ſilvis metuenda Nicarce* vet. Gyr. Exc. Laeti. *ſilvis metuenda Mycharce* ed. Vicet *Erimanthe* Vat. pr. & tert. *Erymanthe* Ambr. ſec Ald. *Erimarce* Put. Var. LL. e marg. Parm. *Erinarce* inc. Heinſ. *Aliarce* Florent. *Nicearche* Ambr. tert. *ynarce* Ambr. pr. *otaerce* Oxon. pr. *Erge* Oiſel. *Michaerce* Petav. tert Tholoſ. *Lycaerce* Med. pr. cum gloſſa, *i. e. lupos inhibens*. *Licaerce* Pal. *Nicaerce* Vat. ſec. *Agatberte* Med. quart. *Achaerce* Rott. Med. ſec. Thuan. Mazar. Pat. Jun. pr. Var. LL. ed. Antv. *Achaice* Pric. *Acaerce* Vat. pr. & tert. m. ſec. Lov. Oxon ſec. *Nicaberte* Moret. pr. *Nichaerce* Bonon. *Ethaerge* Leid. pr. *Emiatoe* Farn. *Inarce* Moret. ſec. Leid. ſec. Petav. ſec. *Et arce* Lov. *Achaece* vel *In arce* Voſſ. *jacarce* vel *Alierce* Med tert. *Erymanthe* vel *Nichoerce* Petav. pr. *nomen* Vat. tert. Rott. Florent. Thuan. *venantibus* duo Leidd. duo Oxon. Jun. pr. Lov. Moret. ſec. Ald. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *venatibus* Farn. Mazar. Moret. pr. *virtutibus* Rott.

255. *Progenies Schythiae*] ita tres Vatt. *Scythica* Farn. *Progenitae Scythid* Vat. pr. & tert. Med. ſec. Reg. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *Progenitae Cyntbo* Pal. *Progenitae Chinto* Med. pr. *velata* Pat. *delata* Med. quart. *incedit* pro *incedunt* Med. tert. *formoſa* Vat. pr. *famoſa* Leid. ſec. Voſſ. Vat. ſec. inc. Heinſ. Bonon. Tholoſ. duo Ambr. duo Petav. Lov. Exc. Schott. & Gevart. *famoſa* vel *formoſa* Moret. ſec. Oxon. ſec. *Taygeti* Vat. pr. *Taygete* Leid. ſec & duodecim ſcripti, Exc. Lucenſ. pr. *Taygetae* inc. Heinſ. Jun. pr. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Taygete* & emendatum *Taygetis* Leid. pr *caſte genuit* Vat. tert. *vertice* pro *flumine* Lov. *Has* Exc. Laeti. *Quas* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *thalami mecum* Rott. Med. ſec. *jure* Lov. *percurrens* Rott. *ordine* pro *agmine* Mazar. *ut laevi* Farn. *laetis* Pal. Med. pr. *laeti* Leid.

Leid. ſec. Vat. tert. Pric. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. Reg. Mazar. Voſſ. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Gevart. & Cod. Rhem. *laeti* vel *Latio* Vat. pr. *Latio* vel *lati* Med. tert. Vat. quart. *quanto* Florent. *Donat* Med. pr. Lov. *ab ore* Med. quart. Var. Lect. e marg. Parm. *orbe* Lov. Moret. ſec. Voſſ. Ald. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *urbe* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. duo Med. Reg. Oxon. pr. Petav. tert. ed. Parm. & Vicet. *urbe* vel *orbe* Vat. pr. Florent. *quo* Bonon. Tholoſ. Petav. ſec. *q* Pal. *quoque* Put. *quod* duo Leidd. Lov. Moret. ſec. Pat. Ambr. pr. Pric. Rott. Mazar. Petav. pr. Thuan. omnes Vatt. Ald. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *laudique* Reg. Ambr. tert. unde Heinſius *laudique* vel *laudique ut* conjiciebat. *Fratri* Thuan. *vacant* Vat. ſec. Moret. pr. *ſentiet* Rott. *Qua* Bonon. Tholoſ. *meriti* Pal. *nec ſpicula* Med. ſec. Mazar. *Ille* Moret. pr. *plauſis* inc. Heinſ. *non ſicca* Tholoſ. *ſpicla* Pric. *ſuncta* Moret. pr. *ſicba* Jun. pr.

270. *a ſolitis*] *Solidis* Var. LL. ed. Antv. *veſter* Farn. *noſtri*; Leid. pr. *noſtris* Med. quart. Moret. pr. *venantibus* Petav. ſec. *Temperat* Farn. *ſola arena* Med. tert. *huc* Farn. *clatris* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *clauſtris* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *clauſis* Vat. quart. inc. Heinſ. *Atque a caede* pro *Ducendaeque* Moret. pr. *arcere* Vat. quart. Pal. Petav. tert. Lov. Bonon. *clauſuris parcite* Farn. ceterum in Lov. hic verſus deerat. *divina manus* Mazar. Jun. pr. *diviſa* Exc. Laeti. *diverſa* duo Vatt. Ambr. pr. *diviſa* vel *diverſa* Petav. pr. *mihi* Vat. tert. & Vat. Livin. *modo* Pat. *dum* duo Leidd. cum viginti ſex aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *& curſus* Moret. pr. unde *en* conjiciebat Heinſius. *dum currus* Lov. Exc. Schott. Sched. Gud. vid. infra 286. *dum catus* Var. LL. ed. Antv. *decurſus* Ald. *curſus* duo Vatt. Pal. *currus* tres Vatt. Med. tert. inc. Heinſ. Put. Bonon. Thol. duo Ambr. tres Petav. *currus* vel *curſus* Oxon. ſec. *anhelans* Petav. tert. Bonon. *ſentes* pro *Syrtes* Thuan. *Syrtis* Exc. Schott. *Dictynna* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. *Dictina* Med. pr. *Dictinna* Med. ſec. Reg. Mazar. *dilecta* duo Vatt. Thuan. *Licaſta* Oxon. pr. *eas* Pal. *erit* Reg. Pat. *erit* vel *erat* Oxon. pr. *jubet ire* Moret. ſec. m. pr. *terris* pro *tellus* Jun. pr. *Marſuria* Med. ſec. *dono* Ambr. pr. *donat* Pal. Med. pr. *Praebet* Rott. Petav. tert. Bonon. Ambr. pr. *hinc* pro *huic* Inc. Heinſ. *ſolium* Var. LL. ed. Antv. *ſolvit* pro *ſoli* Pat. *dederat* pro *debet* Pric. *ſic victa* Jun. pr. *ceu victa* Vat. pr. & quart. Ald. *quo* Pat. *quod* Med. quart. *ſed* duo Leidd. cum quatuordecim aliis, Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. item Var. LL. e marg. Parm. *ſed* vel *ceu* Med. tert.

280. *Dum nos horribiles*] *horribilis* Ambr. pr. *horrentes* Jun. pr. *horrentes* vel *horribiles* Oxon. ſec. *alunnos* Vat. pr. *arenas* conjiciebat Heinſius. *Europes* Thuan. Ambr. pr. Sched. Gud. deerat hic verſus in Moret. pr. *perquirite* Exc. Laeti, Vat. Livin. *praecurrite* Vat. quint. *percurrite* duo Leidd. & alii magno numero, Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. Sched. Gud. *perquirite* vel *percurrite* Vat. pr. *ludat poſita* Vat. ſec. Reg. Med. ſec. *laudes poſita* Moret. pr. *laudat* Rott. Med. pr. *laudet* Pal. Med. ſec. Oxon. ſec. *laudet* & emendatum *ludet* Lov. *Secureque* Thuan. *canet* Med. tert. *Pacet muneribus* duo Vatt. Med. ſec. duo Ambr. Lov. Vat. Livin. Oxon. pr. Cod. Urſin. Exc. Lucenſ. ſec. *Paccet numinibus montes* Exc. Cod. Rhem. *Parent numinidus* Vat. quint. Pal. duo Med. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *Parent muneribus* Vat. quart. Pric. Rott. Bonon. ed. Vicet. *Paret muneribus* Petav. ſec. *Paricet muneribus* Moret. pr. *Parcet muneribus* Med. tert. *Parcit* Moret. ſec. *Paſcet* Mazar. *Pacat* vel *Pacet* Petav. pr. *Parent* vel *Pacet* Pric. *Parent* vel *Placent* Florent. *Parent* vel *Placet* Leid. pr. Oxon. ſec. *Pacet muneribus* vel *Parent numinibus* Vat. pr. *muneribus* Leid. pr. Reg. Tholoſ. Var. LL. e marg. Parm. *muneribus* vel *numinibus* Petav. pr. *ut legibus* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Med. tert. Lov. Cod. Urſin. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *qui legibus* Med. ſec. Reg. Oxon. pr. Vat. Livin. *ut* vel *qui* Florent. Petav. pr. Lov. *urbis* Moret. pr. Petav. ſec. *exemplo* pro *extemplo* Tholoſ. *torvi* pro *cervi* Moret. pr. *cervique jugum* duo Med. Heinſius adſcripſerat locum III. de Rapt. 54.

Et juga caerulei ſubeant Actaea dracones.

petiere Med. tert. *Hos decus* Ambr. pr. *Quod decus* Rott. *omne Deae* Thuan. Heinſius aſteriſcum appoſuerat. *primum* Florent. *lumine* Vat. tert. Rott. Reg. Med. ſec. *limite* Jun. pr. Oxon. ſec. *limina* Lov. *limine* duo Leidd. & viginti quinque alii, ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *limine* vel *lumine* Vat. pr. *Roſida* ed. Vicet. *accepit* pro *concepit* inc. Heinſ. Ambr. item Moret. ſec.

289. *frons diſcolor*] *fraus* Oxon. ſec. *ſed diſcolor* Moret. pr. *decolor* Put. *alvo* pro *auro* Thuan. *ſpatioſa* pro *procera* Pal. Farn. *ſpatioſa* vel *pretioſa* Med. pr. Heinſius adſcripſerat locum Ovid. III. Metam. *ſpatioſam cornibus frontem. frena movet* Put. *Moloſi* ambo Moret. *Moloſſos* Reg. *Laetantes* Pat. *vaga* pro *juga* Pal. Med. pr. *nubibus* vel *montibus* Thuan. *rupibus* conjiciebat Heinſius, *Quin aliae* Florent. *aliis pariter* Pat. Var. LL. ed. Antv. *ducitque* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *ducuntque* Ambr. pr. Put. Thuan. Lov. Exc. Lucenſ. pr. *regionibus aptae* Put. *ſceleres* Pric. *& nare* Pal. Oiſel. Vat. pr. m. pr. Florent. Reg. Mazar. Oxon. pr. *frement* Pal. *Craſſae* Thuan. *teneraeque* Moret. ſec. Ambr. ſec. inc. Heinſ. qui *teretesque* conjecerat. *ramorum* pro *taurorum* Pal. *Gebennae* pro *Britannae* Moret. pr. *Dalmaticae* Florent. Leid. pr. *quid Pindo cum Dalmatia ?* poſito aſteriſco, adſcripſerat Heinſius. *comas* Jun. pr. Oxon. ſec. *Briomartis*

Leid. pr. & plurimi Codd. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Driomartis* Leid. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *tum Gallica* inc. Heinſ. *cum* Bonon. *Gallia* Petav. tert. *Leotodame* Vat. quint. Farn. Med. ſec. ambo Moret. *Leotodome* Lov. *Leontadame* Florent. *Leothodame* Leid. ſec. Thuan. *Leothodome* Med. quart. *Leothomode* Pric. *Leodomade* Jun. pr. *Leothomade* Petav. tert. *Leontodome* Petav. pr. Tholoſ. *Leontomode* Ambr. ſec. *Leontomede* Pal. Med. pr. *Leondromache* vel *Leonthodame* Oxon. ſec. *Eſtius* pro *Eruis* Pal. *Eſtuis* Med. pr. unde *Excutis* legebat Heinſius. *ſi quid* Ambr. pr. *quisquis* Farn. *curvaverat* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *curvaverit* Med. quart. Thuan. Mazar. Pat. Moret. pr. Oxon. ſec. m. pr.

307. *Apenninique*] ita Exc. Laeti *Apenninumque* Pal. Farn. *Germanique* pro *Garganique* Voſſ. *amnes* pro *nives* Thuan. *Ecaerge* Vat. pr. *Achaerche* Med. ſec. *Hecaerge* Exc. Laeti m. ſec. *Acaerce* Pal. Vat. tert. item Vat. Livin. *Acaerge* Reg. *Ethaerge* Florent. *Achaerce* Rott. Thuan. Mazar. *Acharce* Pric. *Atharce* Leid. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *Micharce* Exc. Lucenſ. pr. *Nicarche* Ambr. tert. *Nicarce* Pat. Lov. Leid. pr. vet. Gyr. Exc. Laeti. *Nicharte* Bonon. ed. Vicet. *Nicharce* Moret. ſec. *in carcere* Petav. ſec. *Incarte* Put. *In calce* Ambr. pr. *Encharce* Ambr. ſec. *Interace* Vat. quint. *Niſitance* Vat. quart. *Nicaerce* Vat. ſec. *Nicaberce* Moret. pr. *Nichaerce* Var. LL. ed. Antv. *Archaerce* Farn. *Icaberce* Med. pr. *Erinarce* inc. Heinſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Tachaerte* Med. quart. *Malchaberte* Jun. pr. *Echerge* vel *Nicarce* Med. tert. *Nichoerce* vel *Nichaerche* Petav. pr. *Acaerge* vel *Machaerce* vel *Nichaerce* Oxon. ſec. *fatigat* Petav. pr. *miratur* Put. *harenas* pro *Iberas* inc. Heinſ. *Informiſque canis* Lov. *ab antris* Jun. pr. *a frigore* Moret. pr. *ſegnis* Thuan. Bonon. Petav. ſec. *regit* Pal. Petav. tert. *tangit* Vat. quart. *latebroſis* Exc. Lucenſ. ſec. *lapidoſis* ed. Vicet. *frontibus* Put.

314. *Cyrneis*] *Cyrnaeis* Vat. pr. *Cirnaeis* Florent. inc. Heinſ. Put. Petav. Exc. Lucenſ. pr. *Smirnaeis* Leid. pr. *Cirreis* Reg. Mazar. Bon. Pat. duo Oxon. *Cirraeis* Med. quart. *Cyrreis* Pric. Rott. Var. LL. ed. Antv. *Cyrceis* Vat. tert. Pal. Farn. *Circeis* Jun. pr. *Circaeis* duo Med. Petav. tert. Tholoſ. Ambr. pr. Moret. pr. ed. Vicet. Exc. Schott. Gevart. & Cod. Rhem. *Syrmaeis* Med. tert. *Cyricis* Thuan. *Crineis* duo Vatt. *Cirreneis* Moret. ſec. *Cirnenis* m. pr. & *Circeis* m. ſec. Voſſ. Leid. ſec. *celeriſque jugis* Jun. pr. *Nebrotane* Vat. ſec. Moret. pr. *Nerophone* Var. LL. ed. Antv. *Neropene* Lov. *Nerepone* Med. quart. Moret. ſec. *Neropone* Put. Petav. ſec. Tholoſ. Leid. ſec. *Ne rodope* Jun. pr. *Nerodope* Oxon. ſec. m. pr. *cervas* Tholoſ. *aliiſque* Moret. pr. *alias in vincula* Vat. quint. *Nec ſaevas* duo Vatt. Rott. Put. *non luxuriantis* Med. tert. *nemorum pompam* Jun. pr. Oxon. ſec. *pompas nemorum* Oxon. pr. *pompa* Moret. pr. *pompas* Petav. ſec. m. pr. *pompamque petit* Moret. pr. *quocumque* Farn. *quemcumque* Med. tert. *timendum* duo Vatt. Petav. pr. Med. ſec. *inſigne jugis* Ambr. pr. *mobile* Pal. Med. pr. *ſetis*. cum στιγμῇ, Med. pr. Ambr. pr. Moret. ſec. Leid. pr. Exc. Gevart. *rapitur* Thuan. *eſſe* pro *omne* Tholoſ. *Silvarum.* cum στιγμῇ. ambo Moret. Exc. Gevart. *nec cauta; nec* Pal. *caute* Vat. tert. Rott. Oiſel. duo Med. Florent. Petav. tert. & pr. m. ſec. Bon. Pat. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *capte* Reg. *arte* Thuan. *cauta* Leid. ſec. & quatuordecim Codd. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *aut mole* Moret. pr. *nec volucri* Pal. Moret. pr. *velocia curſu* Vat. quart. *Quae* Jun. pr. *innixa* Lov. Var. LL. ed. Antv. vel *clauſa* Jun. pr. *haec clauſa* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Mazar. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Ilignis* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *In lignis* Vat. quint. duo Med. Put. Reg. Thuan. Moret. ſec. Leid. ſec. ed. Vicet. & Parm. *Illinis* Petav. ſec. *In lignis* vel *Ilinis* Leid. pr. *non* Jun. Oxon. ſec. *tigna* Reg. m. ſec. *ſigna* Put. *ligna* Oxon. pr. Petav. pr. m. pr. *tigna* vel *ligna* Vat. quart. *politae* Thuan. *parare* pro *polire* Exc. Schott. *rudibus* Exc. Lucenſ. pr. *rudibuſque* Vat. quart. ed. Vicet. *horis* pro *ornis* Thuan.

325. *Frondentes*] *Fundentes* Thuan. *per fluvios* Vat. ſec. Med. ſec. Mazar. duo Ambr. Moret. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *vel* quatuor Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *fluvlis* Leid. pr. *Pal. Farn. Pric.* duo Med. Thuan. Petav. ſec. *torquet* Moret pr. *mortem* pro *mercem* Thuan. *terras* Ambr. pr. *moratur* Moret. ſec. *longeque* pro *longoque* Put. *montanis triumphis* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *montani triumphi* Leid. pr. duo Med. Inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *trahitur* pro *vehitur* Ambr. pr. Put. Moret. pr. *Explebat* Vat. Livin. Exc. Laeti. *Explevit* duo Leidd. cum viginti tribus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Explerat* malebat Heinſius. *reflexis* Vat. quint. *reducunt* pro *recedunt* Pal. *retexunt* Farn. *frequentibus* pro *flagrantibus* Vat. quint. *fragrantibus* Pal. *Rexerat* pro *Legerat* Vat. quint. *Legat ad* Jun. pr. *Phoebe* Var. LL. ed. Antv. *Heſperides* Pal. Med. pr. Moret. ſec. *Heſperias* Lov. Put. *fuga* Moret. pr. *Terruerant* Med. tert. *animata* pro *Atlanta* Thuan. *Terrificat Atlanta jugis animataque* Moret. pr. *fragoſe* Vat. quint. ceterum hic & ſequens vs. deſiderantur in Moret. pr. *paſtores* Farn. *paſtorum* Leid. pr. m. ſec. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *paſtores* vel *paſtorum* Med. tert. *paſtores excepere* duo Vatt. *paſtorum venere* Florent. duo Med. Reg. Mazar. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. *paſtores excepere* vel *paſtorum venere* Oxon. ſec. *excepere* vel *venere* Med. tert.

tert. *numquam venere per aures* Oxon. pr. *auras* Thuan. Tholoſ. duo Ambr. Exc. Schott.

339. *Non illos taedae*] *ollos* Jun. pr. *caede* duo Med. *nec* Tholoſ. *ſtrata* Exc. Lucenſ. pr. *fracta* ed. Vicet. *Lapſura* Florent. Med. pr. *jugulata* pro *virgulta* Tholoſ. *aedae* pro *hoedi* Exc. Lucenſ. pr. *Prudentis* vel *Pendentis* Med. ſec. *ſimulata* id. Med. *fides* pro *fames* Exc. Cod. Rhem. *faſſa* pro *foſſa* Vat. quint. *Ultra* Med. ſec. *reſpirat* Med. pr. *paſcua pridem* Ambr. pr. *cuncta mapalia* Mazar. *tuta* Exc. Laeti. *tota* Pal. Rott. duo Med. *rupta* ed. Vicet. *muri* pro *Mauri* Jun. pr. *Tunc* duo Med. *pardos* Moret. pr. Vat. Livin. Put. Reg. Thuan. Petav. pr. *barros* duo Petav. Bon. Tholoſ. duo Ambr. duo Leidd. Ald. Exc. Schott. & Gevart. *chaliros* & m. ſec. *barros* Voſſ. *Mauros* Lov. m. pr. & emendatum *Pardas*. *barros* vel *pardos* Oxon. pr. *pardos* deerat in inc. Heinſ. totus autem verſus deſideratur in Med. quart. *antri* pro *Auſtri* Thuan. *Prodigii* Farn. *dentes* vel *barros* Vat. tert. *Qui mox in tabulas in ſcripto conſule ſecti* Vat. pr. Reg. Leid. pr. m. pr. qui *ſcripto* pro *inſcripto* habet, unde Heinſius *aſcripto* legebat. in Med. ſec. autem inſeritur. *in tabulis* Vat. quint. *ferro tabulas* Ambr. pr. Bonon. Petav. tert. *in tabulas*, *ferro* Vat. Livin. Ald. *auroque micante* Thuan. in Oxon. pr. hic verſus non comparet. *Inſcripti* vel *Inſculpti* Vat. tert. *caelatum* Ambr. pr. *Principe* pro *Conſule* Vat. tert. hic verſus deerat in Reg. *eunt* Pal. Med. pr. *erant* Farn. *undis* pro *Indis* Med. ſec. *Pluribus* id. Med. *electis* Pal. Farn. *ejectis* duo Vatt. *erectis* Put. Jun. pr. Thuan. Med. quart. ed. Vicet. *ejectis* vel *ereptis* Petav. pr. *exſectis* conjiciebat Heinſius. *elephans* Leid. pr. duo Med. *ibat* Moret. pr. Med. ſec.

351. *inſedit*] *an ſedit* Pric. *incedit* Vat. quint. Med. quart. *increvit* vel *inſedit* Vat. tert. *felix* pro *fixum* Pric. *fiſſum* Vat. ſec. *clam* pro *Dea* Petav. ſec. *caſſat* Reg. *cruoris* Farn. *Stipibus* Petav. ſec. *adverſis* Tholoſ. *advulſis* Leid. ſec. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *patulis* Vat. quart. *populis* Thuan. *quin nobis etiam* Florent. *munuſcula* Pal. *miracula* vel *munuſcula* Med. pr. *verentur* Tholoſ. *Tyrrhenos* Farn. Rott. *Tyrrhenos Libycas* tres Vatt. *Libycos foetus* Pal. Med. pr. Jun. pr. *Libycas* Ambr. pr. *Libyes* Reg. *ſenis* pro *fetus* Petav. tert. *amplexa* tres Vatt. Pal. Pric. Oiſel. Reg. Mazar. Pat. *complexa* Ambr. tert. *advexa* Put. Petav. tert. Ambr. p. Lov. Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *adnexa* duo Vatt. inc. Heinſ. Bonon. Petav. pr. *adnixa* Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. item Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *adnixa* & emendatum *complexa* Leid. pr. *adnixa* vel *amplexa* Florent. *adnixa* vel *adnexa* Exc. Schott. Heinſius notaverat, forte corrigi poſſe ex illo Virgil. Aen. III. 208.

—— *haud mora; nautae*
Adnixi torquent ſpumas, & caerula verrunt.

Claſſica Vat. tert. Florent. Med. ſec. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Claſſes* Petav. tert. *Claſſis* tres Vatt. Farn. Pric. tres Med. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Bonon. Jun. Oxon. item Leid. pr. & ed. Vicet. *Claſſi* Leid. ſec. & quatuordecim alii, item Gevart. *Claſſi annexa* Ambr. tert. *Claſſica* vel *Claſſis curva* Exc. Pat. ſec. *Claſſica curva* vel *torva ſonant* Lov. *in puppe* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Reg. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *relinquens* pro *retorquens* Reg. Moret. ſec. Oxon. pr. *Ad puppem* Jun. pr. *Ad proram* duo Leidd. *In proram* Exc. Laeti. *Ad* tres Vatt. Pric. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Voſſ. ambo Moret. tres Ambr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *In* vel *Ad* Vat. tert. Rott. *jacit* Med. tert. *jacet* duo Leidd. cum undecim aliis. *ipſe* pro *uſque* ed. Parm. & Vicet. *imum* pro *unum* Pal.

360. *Terrenaque*] ita Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Tholoſ. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Ald. Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Tyrrhenaque* Vat. quint. Med. tert. ed. Vicet. Heinſius adſcripſerat ſeqq. *Tyrrhena monſtra, delphines*. vid. Ovid. Met. III. ubi fuſe narrat fabulam. Seneca Agamemn. 451.

Tyrrhenus omni piſcis exultat freto.

& non Vat. pr. Oxon. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *ſed non* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *errare* pro *aequare* Pal. *quatiens* Bonon. Tholoſ. ambo Moret. *quaties* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *quaties* vel *quoties* Med. tert. *clavos* duo Vatt. Petav. pr. *Inſudant* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Reg. Mazar. Moret. pr. *Adſudant* Voſſ. Moret. ſec. Lov. Ald. Exc. Gevart. *Aſſudant* duo Leidd. Vat. quint. Jun. pr. Pric. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bon. Pat. tres Amb. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. item ed. Antv. *Aſſudant* vel *Inſudant* Med. tert. *Satyri tonſis* Vat. ſec. Moret. pr. *taurinaque repulſu* Voſſ. Leid. ſec. *curſu* pro *pulſu* Jun. pr. *Bronios* Moret. pr. *nectit* pro *veſtit* Thuan. qui & *aurea ſerpens* habet. *madidos* Exc. Laeti. *madidas* Put. *validos* Farn. *ſaliuntque* Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Petav. pr. Pat. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Schott. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *ſoliuntque* omnes Vatt. Pal. *ſoluntque* Farn. Rott. *ſolvuntque* duo Leidd. totidem Petav. Med. ſec. Put. inc. Heinſ. *Lynces inſolitae* Put. Moret. pr. Gyraldi liber habebat ſeqq. *Imponit finem Libro comparatione ad imitationem Virgilii in primo Georg.* Vat. pr. ad calcem hujus libri habet, EXPLICIT LIBER TERCIUS DE LAUDE STILICONIS. INCIPIT DE CONS. HONORIO AUGUSTO.

AD LIBRUM

DE BELLO GETICO.

In Vat. pr. manu recenti adſcriptus erat hic Liber. in Vat. ſec. plane deerat, ut & in Vat. Livin. in Moret. pr. legitur poſt Panegyricos in Stiliconem. in Lov. poſt VI. Conſ. Honor. in Excerptis Gevart. nono loco erat. Vaticanus pr. inſcribit *de Bello Pollentino.* Med. pr. *de Bello Pollentiaco*, uti & Sched. Gud. in quibus tamen deeſt Praefatio. Rott. & Lucenſ. pr. *de Bello Gothico.* in Florent. erat *Liber Claudiani de cultu clariſſimo Stiliconi per Romanos.* Reg. Put. Voſſ. Exc. Schott. Cod. Rhem. & Var. LL. ed. Antv. *de Bello Getico* inſcribunt. in Exc. Laeti vocatur *Liber de Victoria Stiliconis contra Getas.* in Petav. pr. *De Victoria Stiliconis contra Alaricum.* in Leid. pr. erat. *Incipit Liber de interfectione] Alarici*, & *Incipit Prologus de interfectione Alarici.* Ald. habet *de Bello Getico id eſt de Victoria Stiliconis contra Alaricum.* Margo Parm. *de Victoria Stiliconis contra Alaricum ſeu de Bello Getico.* in Petav. pr. manu recenti adſcriptum erat, *Praefatio de Victoria Stiliconis contra Alaricum*, *item Liber de Victoria Honorii, qui attribuitur Stiliconi.*

AD PRAEFATIONEM.

De Bello Getico] *Gothico* Exc. Lucenſ. pr. Heinſius adſcripſerat, *Bellum Gothicum*] ſic Trebell. Poll. in Claudio p. 202. l. 12. p. 203. l. 12:

2. *fruitur n. Thalia choris*] *fertur n. Thalia loqui* inc. Heinſ. *modis* vel *choris* Oxon. pr. *recovant* Put. Ambr. pr. *culmine* & m. ſec. *carmina* Vat. pr. *cultus* pro *coetus* inc. Heinſ. *cantus* conjiciebat Heinſius. *Perſonet* Vat. pr. *voto* pro *noto* id. Vat. *Phicia* Rott. *Phacia* Vat. tert. *Picta* Var. LL. e marg. Parm. *huic faſces* Put. *hic* vel *haec* Ambr. pr. *cecinit* Leid. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. Vat. tert. Pric. Rott. Ambr. pr. *cecini* quatuordecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Hac* Put. *Haec* Ambr. pr. *prius* pro *prior* Pal. Pat. *aënam* Exc. Lucenſ. pr. *ahenam* vet. Gyr. Exc. Laeti. *amoenam* duo Leidd. totidem Oxon. quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *amoenas* Jun. pr. *patriciis* Med. ſec. *veſtri* Vat. pr. *honor.* Pal. Mazar. *huic* Reg. Oxon. pr. cum gloſſa *i. e. ſtatuae. hunc* Leid. ſec. Florent. Voſſ. Oxon. ſec. Med. quart. inc. Heinſ. Mazar. Petav. pr. tres Ambr. Exc. Laeti, Gevart. & Cod. Rhem. item Var. LL. e. marg. Parm. *his* Vat. pr. & tert. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *hinc* Leid. pr. & octo alii, Var. LL. e marg. Parm. m. ſec. & Exc. Laeti m. ſec. *titulum Princeps* duo Vatt. *Aſpice* inc. Heinſ. *quae grave* Ambr. tert. *nimpha* pro *Muſa* Pat. *minuis* Vat. tert. *minor eſt* Med. ſec. *minuit* vel *metuit* Petav. pr. *laborem* Jun. pr. Pat. *favore* Vat. tert. Med. ſec. *favorem* vel *laborem* Vat. quart. *praemia magna* Pal. *intentum* Moret. ſec. *in tanto* Vat. quint. *intento* vel *in tanto* Vat. quart. *ſtudii* Bonon. *cenſore* Vat. tert. *cenſiſſe* vet. Gyr. *cenſiſſe haboras* Exc. Lucenſ. pr. *laborant* Rott. Oiſel. Thuan. Petav. ſec. Bonon. *Et* Jun. pr. *legimus* Leid. pr. *legimus conſpicimuſque* Put. *tantum* pro *tamen* Oxon. pr. *timorem* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *timoris* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *juvat* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *juvat* vel *levat* Lov. *jam mihi* Vat. pr. Farn. *concinnat* vel *conciliat* Med. quart. *auris* Oiſel. Bonon. *auras* Vat. tert. *artes* vel *aures* Med. quart. *belli* Var. LL. e marg. Parm. *libri* pro *belli* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *Stiliconis* Vat. pr.

AD LIBRUM
DE BELLO GETICO.

1. *Quum clauſtra*] *cum luſtra* Put. *Armatum* Jun. pr. duo Leidd. totidem Oxon. *irruperat* Pric. m. pr. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *Argos* Vat. pr. Pal. Farn. Med. quart. inc. Heinſ. Moret. pr. Oxon. ſec. ed. Vicet. Exc. Cod. Rhem. *Aeeam* vet. Gyr. *Aeetan* Exc. Laeti. *Oeteam* Lov. *Oetam* Petav. pr. Jun. pr. Leid. ſec. *Letheam* Oxon. pr. *Oethen* Ambr. pr. *Oetham* duo Med. Put. Thuan. Petav. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Oceanum* Ambr. ſec. *Aeteam* Leid. pr. *Oetam* vel *Oetheum* Oxon. ſec. *Colchosque petens.* cum γιγμῆ Florent. Med. ſec. *munera* pro *numina* Put. Pat. Oxon. pr. *damno tenui* Pric. *ſervaſſe ruinam* pro *vitaſſe* Vat. tert. *concuſſu* Oiſel. *concurſu* vel *cum curſu* Oxon. pr. *ſuperba* Oiſel. m. ſec. Med. ſec. Vat. Livin. *ſuperbae* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *ſuperbi* Vat. pr. m. pr. Farn. Moret. pr. Jun. pr. Oxom ſec. *Jura ſali* Vat. pr. m. ſec. *certis faciles* Oxon. pr. m. pr. *cunctis* duo Leidd. & viginti tres alii, Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *horrent* Vat. pr. m. ſec. Farn. *Et vinci* Lov. Mazar. *puppim* pro *Tiphyn* Moret. pr. *Tiphym* Leid. ſec. tres Vatt. Pal. Farn. Pric. tres Med. inc. Heinſ. *Typhin* Reg. Tholoſ. Petav. ſec. *Typhim* Put. Mazar. Thuan. Bonon. Ambr. pr. duo Petav. *Majus* pro *Navis* Petav. tert. *ab innocuae* Leid. ſec. Exc. Gevart. *pulſo* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *digno* ed. Vicet. *Sufficiant* Voſſ. Exc. Gevart. *Sufficient* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Sufficerent* Jun. pr. Oxon. ſec. Put. Lov. Ambr. pr. *Stilicon* Exc. Laeti. Vat. pr. *in majus* Heinſius adſcripſerat locum Ammiani Lib. XVI. p. 69. ed. Lindenbr. *barbarica rabies exarſerat in majus.* & poſtea eodem libro, *querebatur de fama, quod omnia in majus augeret* vid. pag. 84. 121. 171. ſic *in melius* &c. vid. Paſſerat. ad Propert. p. 223. *ſecundis* pro *ſecandis* Vat. quart. Farn. *ratibus* pro *trabibus* Vat. quint. *jactent* Pric. Rott. Oiſel. Ambr. ſec. duo Petav. *jactant* Leid. ſec. cum ſeptemdecim aliis & ed. Vicet. *Argois jactent trabibus* malebat Heinſius. *fundaſſe* pro *ſudaſſe* Pal.

17. *Nec nemoris*] *Ne* Lov. *noſtri* pro *tantum* Bonon. *vinxiſſe* Pal. Vat. quart. *vixiſſe* Vat. tert. Rott. Moret. ſec. *junxiſſe* Vat. Livin. tres Med. Reg. Thuan. Mazar. Tholoſ. Moret. pr. Ambr. ſec. duo Petav. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. *monitu* pro *Tmarii* Exc. Laeti. *tenari* Reg. Oxon. pr. *toneri* Petav. ſec. *totum* Vat. tert. *ſummi* Pric. m. ſec. Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. *teni* Var. LL. ed. Antv. *teneri* duo Leidd. & maxima Codd. pars, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Sched. Gud. *monitu* vel *teneri* Florent. *armaſſe* Vat. tert. Med. ſec. Mazar. Sched. Gud. *armaſſe* vel *animaſſe* Florent. Ambr. pr. Oxon. ſec. *vel quamvis* Vat. Livin. *Ingeminant* Leid. ſec. Med. ſec. Jun. pr. Pat. Exc. Gev. *Ingeminet* Vat. ſec. *Ingem.* ſec. Med. pr. Ambr. pr. *vincturi* Vat. pr. Farn. *nerent* Tholoſ. *tenera victuro* Sched. Gud. *tenerae* vel *teneras* Leid. pr. *vincturo* Vat. quint. Florent. Pric. Oiſel. *Juncturi* inc. Heinſ. *vincturet* Med. ſec. *victuro* Leid. pr. Pal. Med. quart. Mazar. Pat. Petav. pr. Exc. Cod. Rhem. *victuri* Vat. tert. Rott. Put. Reg. Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *vincturo* vel *victuri* Vat. quart. *mentis* Vat. tert. *Arripieſque* pro *Harpyiaſque* Jun. pr. *inſopitaſque* Petav. ſec. *revulſum* Lov. *refugit* Jun. pr. *auratis* Mazar. *rabidis* vel *rapidis* Exc. Laeti. *anguſta* Jun. pr. *junctos* pro *virides* Vat. pr. *ſuccos* Vat. tert. Lov. Voſſ. Ambr. ſec. *novalis* Oiſel. *fetuſque novellas* Moret. ſec. *novales* vel *novellis* Reg. *in ſegetes creſcentia* Vat. tert. *creſcentia* Florent. *ſemina* Vat. pr. Pric.

27. *Nil veris*] *velis* Jun. Oxon. ſec. *rapacis* Oiſel. *expellere* pro *excludere* Leid. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *titulis* idem Voſſ. & Exc. Gevart. *advertere fauces* Put. *En* Vat. pr. Farn. Petav. tert. *An* duo Vatt. Pal. Pric. Oiſel. *Haut* Reg. *Anne* Vat. tert. Rott. Florent. Med. pr. Mazar. Tholoſ. duo Ambr. Var. LL. e marg. Parm. *melius mirabor* Med. pr. *caeca* pro *caeſa* Voſſ. Leid. ſec. *celſa* Moret. pr. Oxon. ſec. *aluit tantis* Tholoſ. *triumphis* pro *tropaeis* Florent. *canduit* Jun. pr. Oxon. ſec. *aeſtas* Var. LL. ed. Antv. *virum* pro *unum* Farn. Pric. Florent. *iterum* conjiciebat Heinſius. *excita* Moret. pr. inc. Heinſ. *ſolutis* Med. quart. inc. Heinſ. *producere* pro *procedere* Pal. Med. pr. *Namque* Jun. pr. Oxon. ſec. *preſens* pro *priſcus* Oiſel. *deffecerat* Med. ſec. *offecerat* legebat Heinſius. deeſt autem hic verſus Bonon. *ingenti* Vat. pr. Farn. *in agris* Farn. *arvis* Pal. Med. pr. *Damnato* Rott. *fatis* Jun. pr. *fato* vel *fatis* Oxon. ſec.

44. *in pecorum morem*] *mortem* Petav. ſec. *cum pecudum mortem* Var. LL. ed. Antv. *cluſi* Lov. Moret. ſec. Exc. Laeti. *flammis* pro *campis* inc. Heinſ. *ignis* Oiſel. *metitur* Put. Var. LL. e marg. Parm. *ful-*

fulmina vet. *Gyr.* Ambr. ſec. ambo Moret. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *motura* Jun. pr. *motura* vel *latura* Oxon. ſec. *non poſcimus* Med. quart. *nec* duo Leid. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Laeti & Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *amnis* Oiſel. Thuan. *annis* Vat. tert. Rott. Put. *annis* vel *amnes* Reg. *annis* vel *annos* Oxon. pr. *Undoſos* Ambr. pr. *ſervaſſe fidem* Leid. pr. Med. quart. Thuan. inc. Heinſ. *negaces* pro *fugaces* Pric. m. pr. *conjurati* Vat. tert. Rott. Oiſel. Med. ſec. duo Petav. *pendere* Ambr. ſec. *in terris* Pal. *interius* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. Vat. pr. m. ſec. *internis* Leid. pr. Med. quart. inc. Heinſ. Reg. Petav. ſec. duo Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. ed. Parm. *curis* pro *furiis* Vat. quint. *bellis* pro *plebis* Pric. m. pr. *leva* pro *levat* Ambr. tert. *veneranda comes* Vat. tert. *tuta ſecundis* Reg. Lov. *cuncta* pro *certa* Vat. pr. Farn. *humiliſque* pro *humilemque* legebat Heinſius. *tunc demum* Pal. Florent. Mazar. duo Ambr. Jun. pr. Leid. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *In te jus* Med. quart. Exc. Gevart. *mutaverit* Exc. Lucenſ. pr. *mutaverat* ed. Vicet. *urbem* Med. ſec. m. pr. *Natura ſuis* pro *novis* Ambr. tert. *cum flumine* Med. ſec. *Maeotica* Med. quart. *Maeotina* Rott. Lov. Petav. tert. *prodat* Vat. quart. Oiſel. Petav. pr. Pat. *promat* Vat. pr. & tert. Pal. Farn. Pric. Rott. *Caucaſeiſque* Lov. ambo Moret. Exc. Gevart. *calidoque* Jun. Oxon. ſec. *migrantibus* Put. Pat. *Aquilon* Put. Jun. pr. Oxon. ſec. *glacies* Florent. m. ſec. *conſtringat* Exc. Lucenſ. pr. *conſtringet* Voſſ. ed. Vicet. *confringat* Exc. Laeti. *habenas* Farn.

61. *Fatales*] *Fatalis* Florent. *nunc uſque* Med. quart. inc. Heinſ. Put. Thuan. Tholoſ. Oxon. pr. Ambr. tert. *nocivae* vel *notatae* Oiſel. *trophee* pro *Typhoeo* Var. LL. ed. Antv. *tremuiſſe* Reg. Thuan. Leid. pr. Oxon. pr. Ambr. ſec. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *timuiſſe* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *cum* Put. *erraret* pro *armaret* Pat. *Spiraſque* duo Vatt. *ſpiramque* duo Leidd. cum viginti aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *ſpiramque* vel *ſphaeramque* Pric. *Ambiat* pro *Lamberet* Med. ſec. *ereptis* Put. *faucibus* vel *anguibus* Med. quart. *Aleus* Lov. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Alous* Moret. pr. *Matrem* Pal. Exc. Laeti. *ſubſiderint* Var. LL. ed. Antv. *in antra* Oxon. pr. *Tentarunt* Farn. Put. ed. Parm. & Vicet. *Tentavit* Mazar. *Tentarint* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *mutare* Jun. pr. Vat. tert. m. pr. *munire* vel *venire* Exc. Laeti. *repulſis* inc. Heinſ. Pat. Var. LL. e marg. Parm. *populis* pro *ſcopulis* Mazar. *coeleſtis* Rott. Oiſel. Tholoſ. Moret. ſec. *provenere* Moret. pr. *Aleiadae* Oxon. pr. *Aletadae* Pric. Florent. Med. ſec. Mazar. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *Aliotadae* Lov. Moret. ſec. *Alcinae* Var. Lect. ed. Antv. *Liciadae* Oxon. ſec. *Alciadae* Leid pr. *Alciadae* Rott. Oiſel. *de vellere* Med. ſec. *Otus* Vat. Livin. *Otris* ed. Vicet. *Otys* Vat. quart. inc. Heinſ. Leid. ſec. Lov. duo Petav. Var. LL. e marg. Parm. *Otis* Vat. quint. Pal. Farn. *Othy:* Moret. ſec. *Othis* Leid. pr. Oiſel. Florent. tres Med. Put. Thuan. Mazar. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Moret. pr. qui & *Ophi* habet, Var. LL. ed. Antv. *Othris* Jun. Oxon. ſec. *Oris* Pric. *Otri* Ambr. ſec. *Othus* Ambr. tert. *Otrys* Vat. pr. & tert. Rott. *Otos* Pat. *Oſſae* Reg. *Otry* Exc. Laeti. *Otryn* vet. Gyr. *Othyn* Ald. *Oſſe* vel *Othris* Oxon. pr. Heinſius adſcripſerat ſeqq. de Oto & Ephialte vid. Virg. in Culice, qui hos duos conjunxit. Hygin Fab. 28. Lucian. p. 737. 819. de *Oto* Callimach. Hymn. in Dian. ſub finem, & notas Friſchlini p. 36. *Phoebus* pro *Phoebo* Petav. ſec. *obliquum* duo Vatt. Pat. *obliquum* vel *obliquam* Petav. pr.

78. *Adſpice quam rarum*] deeſt hic verſus tribus Vatt. Pal. Oiſel. tribus Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. Pat. duobus Petav. totidem Ambr. ed. Vicet. & Var. LL. ed. Antv. in Petav. pr. autem margini adſcriptus erat. *Reſpice* Exc. Lucenſ. pr. *Aſpice Roma* deerat hic verſus Moret. ſec. & Ambr. ſec. praecedenti autem verſui praeponitur in Florent. Reg. Petav. pr. Mazar. Tholoſ. Ald. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. recentioris. *referas* Tholoſ. *decurſus* Med. pr. Var. LL. e marg. Parm. *decurſus* vel *detruſus* Florent. Petav. pr. cum gloſſa, *decurſa noviſſima meta eſt.* *erat* pro *eat* Vat. quart. Med. pr. Ambr. pr. Var. LL. ed. Antv. *abit* Petav. & Ambr. tert. *eat* vel *abit* Florent. *prioris* Lov. *numen* ambo Moret. Ald. *nomen* Pal. Med. pr. *juraverit* Moret. ſec. *raſtris* Pal. *caſtris* Ambr. pr. *morte profunda* Pal. Med. pr. *profundas* Reg. Thuan. Ambr. ſec. *profana* Vat. quart. Pal. *ultra* pro *ultro* Put. *ille* Reg. *quondam noſtri* Moret. pr. *noſtris* Pal. Med. pr. *Egreſſus* Jun. pr. *Congreſſus* Ald. *manibuſque ſuis* pro *redit* Lov. m. pr. Moret. ſec. *Hic quoque* Vat. pr. *Haec* Oxon. pr. *Hoc* vel *Hic* Reg. *leti veniam* Vat. quint. Oxon. pr. *potuere* inc. Heinſ. *ponis* pro *poſitis* Med. pr. *poenaeque gravis* Pric. m. pr.

94. *Flectit*] *Flectat* Oxon. pr. *Vincit* Pal. Med. pr. *aſſuetas* inc. Heinſ. *aſtringit* Reg. *afflixit* Ambr. ſec. *fugit* Pal. *fulſit* Ambr. ſec. *ſententia* Jun. pr. *dementia* Petav. pr. *cum Roma* Lov. *peregit* Moret. pr. m. pr. *viam* pro *fugam* Pric. m. pr. *nec pejor* Oiſel. Moret. pr. Petav. ſec. *pejus* legebat Heinſius, qui adſcripſerat Lib. I. in Eutrop. 190.

—— *pejus in aurum*
Aeſtuat.

& Ovid. Ep. IV. Heroid. 34.

Pejus adulterio turpis adulter abeſt.

Serviret Pal. *nuncia* Vet. Gyr. *conſcia* duo Leidd. & plurimi alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. Ald. Sched. Gud. *Ut peterere fuit propius* Pal. Med. pr. *paterere* Leid. ſec. m. pr. Pric.

Pric. Jun. pr. *peterere* Exc. Gevart. *aſſerat altus* Moret. ſec. *arceat altus* vel *alter at alter* Vat. tert. *ſedeſque* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *dependere* pro *deprendere* Vat. quart. *ſive tamen* pro *ſi veterum* Petav. ſec. *vigeret* Put. Petav. ſec. Bonon. Leid. ſec. Exc. Gevart. cum gloſſa, *ſc. Roma. florerent undique* Pal. *belli* Pal. *diviſa* Reg. Thuan. Oxon. pr. Ambr. ſec. vet. Gyr. *totas* Vat. pr. Farn. *tuto* vel *tanto* Exc. Laeti. *tanto* vel *dubio* Vat. tert. *vires* Jun. pr. Leid. ſec. duo Oxon. *Excitare* Var. LL. e marg. Parm. *dabant* duo Leidd. & octodecim alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. ed. Antv. *catenae* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Rott. m. pr. *catervae* Jun. pr. duo Oxon. ambo Moret. Tholoſ. Ambr. tert. *catenae* vel *catervae* Petav. tert.

111. *At vero*] *At non* Vat. pr. *circumſtitit* Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *atrox* vel *horror* Med. pr. *pependit* vel *petitum* Farn. *petivit* conjiciebat Heinſius. *varii* Ambr. pr. *rabies* pro *ratio* Put. *ratio vani* Pal. *ſpectata* pro *ventoſa* inc. Heinſ. *ventura* Moret. ſec. *furoris* Med. ſec. Reg. vet. Gyr. *timoris* vel *favoris* Pal. duo Med. *ſuſpecta ſalus* Med. ſec. Ambr. ſec. *doctorque* Leid. pr. Med. ſec. Reg. m. pr. Petav. ſec. Lov. m. pr. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Ald. & ed. Vicet. *ductorque* Vat. Livin. *doctorque* vel *ductorque* Oiſel. *placebit* Med. ſec. *ſimul* Vat. tert. Pric. Tholoſ. Exc. Laeti. *ſemel* Leid. pr. cum viginti tribus aliis, ed. Parm. & Vicet. Var. LL. Ed. Antv. Heinſius adſcripſerat locum Lucan. II. 147.

——— ſemel omnia victor
Juſſerat.

mature Med. quart. *lecta* pro *laeta* Lov. *Conſcilio* Farn. *Concilio* Vat. tert. Florent. m. pr. *gerens* Voſſ. Thuan. Leid. ſec. Exc. Gevart. *neque triſtibus* Med. ſec. *niſi* Put. *umquam* vel *impar* Moret. pr. *pro ſucceſſu* Lov. m. ſec. *prae ſucceſſu* Ambr. tert. *quod* Vat. pr. *prae* vel *poſt* legebat Heinſius. *nimias* Oiſel. *nimio* Vat. tert. Rott. *tumidus* Lov. m. ſec. Exc. Laeti. *munus* Vat. quint. *nimius* duo Leidd. cum octodecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. ed. Parm. & Vicet. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. item Exc. Schott. in quibus Gronov. adſcripſerat locum Tacit. III. Ann. *minas* Pric. *minitans* Moret. ſec. *minuas* Put. Petav. ſec. Oxon. pr. *nimius* vel *minuas* Reg. Petav. pr. Oxon. ſec.

120. *ingentis*] *ingentis* Oiſel. *Viſcera* pro *Ulcera* Ambr. ſec. *ſolacia* pro *ſollertia* Put. *negat* pro *ſecat* inc. Heinſ. *ferro* Reg. Voſſ. *nec* Moret. pr. Exc. Gevart. *longius* Put. duo Ambr. inc. Heinſ. *largius* duo Leidd. & quatuordecim alii, Exc. Laeti, Gevart. & Var. LL. ed. Antv. *longius* vel *largius* Florent. Petav. pr. *Irrevocatus* Reg. *jure vocandus* Voſſ. *Sublimis* Put. *Curum* Var. LL. ed. Antv. *Aeaciden Gallo* Florent. *Aeacidis* Vat. tert. *Non magis* Vat. tert. Rott. *inſigni* Vat. tert. *Marii Paullique* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Paulli Mariique* Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Lov. Voſſ. Moret. pr. Jun. pr. Oxon. duo Leidd. *Et captos* Put. *feſſum gemina* Ambr. ſec. *cum clade* Jun. pr. *fugaret* Lov. *fugavit* Jun. pr. Farn. ed. Vicet. *fugavit* vel *fugarit* Florent. *titulos* pro *lituos* Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *invita* pro *invicta* Petav. ſec. *infecta* Moret. ſec. *invincta* Pal. *vel armis* vel *paratis* Moret. pr. *Curii* pro *Curio* Exc. Lucenſ. pr. *plagis* vel *jugis* Moret. pr. *nam Chaonas* Put. *Moleſos* Vat. tert. Moret. pr. *agit* pro *alit* Pal. duo Med. Var. LL. ed. Antv. *fatidica quercu* Vat. quint. *jaculantia* Med. ſec. *fortem* vel *quercum* Moret. pr.

138. *luctamine*] *cunctamine* Exc. Laeti. *Conſumpſit* pro *Compreſſit* Vat. quint. *Oppreſſit* inc. Heinſ. *tracia* pro *tertia* Petav. ſec. *tandem Latiis* Tholoſ. *Sociis* vel *Latiis* Med. quart. *pp* pro *tandem* Jun. pr. *Stilicon* Exc. Laeti. *Stilico* Vat. pr. *hoſti* Pric. m. pr. *ſuperare* Vat. tert. Florent. *complere* tres Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *ſuperare* vel *complere* Pric. Rott. *fregitque furentem* Jun. pr. Leid. ſec. duo Oxon. *Cum mundo* pro *Cunctando* Med. ſec. *vicitque* duo Vatt. Oxon. pr. Leid. pr. Ambr. ſec. *vincitque* Vat. pr. cum octodecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv. *vinctumque* Tholoſ. Oxon. ſec. *relegit* Exc. Laeti. m. pr. *hic tanta* Vat. tert. *haec* Florent. duo Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. totidem Petav. inc. Heinſ. *proelia* pro *incendia* Vat. tert. Rott. Florent. Pat. *tanto moerens* Vat. tert. Pal. Oiſel. Florent. duo Med. Var. LL. ed. Antv. *pro graminis* Pal. *urbes* pro *herbas* Pric. m. pr. *Maſſilius* Jun. pr. Oxon. pr. duo Leidd. *Maſſylius* duo Med. Petav. ſec. *ſeno* pro *Poeno* Tholoſ. *Hannibalemque ſenex* Vat. tert. Rott. Med. ſec. *retulit* Lov. *arma* pro *arva* Moret. pr.

150. *Vindex ſera*] *ſaeva* Pat. *poſt bella* Vat. pr. *longior* Florent. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *hiemſ.* cum στιγμῇ, Reg. Florent. duo Med. duo Petav. ſed poſt τὸ *rerum* interpungunt Leid. pr. Lov. Tholoſ. duo Ambr. ambo Moret. Ald. *menſibus* Leid. ſec. cum quindecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. & Laeti, item Var. LL. e marg. Parm. *menſibus* vel *meſſibus* Petav. pr. *aetas* Exc. Laeti m. pr. Var. LL. e marg. Parm. *bello pariter cæloque* Med. ſec. *contra* inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Bon. Pat. Tholoſ. vet. Gyr. tres Petav. tres Ambr. Exc. Laeti, Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *circa* Florent. Ald. *armis* pro *annis* Exc. Laeti. *Certantem* Med. quart. *Certamen* Vat. pr. Farn. *Certavit* Var. LL. e marg. Parm. *cum vilis* Jun. pr. Oxon. ſec. Ambr. tert. inc. Heinſ. *vilis cum* tres Vatt. Farn. Pric. Rott.

Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *Spartanus* Med. ſec. *Partacus* Lov. Put. duo Petav. *ferro* vel *furto* Exc. Laeti. *igne* Tholoſ. Ambr. pr. *Conſulibus* ſine copula Var. LL. ed. Antv. *Conſulibus coram* Pal. Med. pr. *ingreſſus* vel *congreſſus* Oxon. pr. *Exueret* Jun. pr. *Evertit* Exc. Laeti m. pr. *Exuerit* duo Vatt. Exc. Lucenſ. ſec. *Exuerat* ed. Vicet. *dominos caſtris* Petav. pr. Pat. *pudentes* Var. LL. ed. Antv. *civilibus armis* Jun. pr.

160. *terrorum*] *terrarum* Vat. tert. Med. ſec. *luſu* Leid. ſec. Pric. Oiſel. Med. ſec. inc. Heinſ. Reg. Oxon. pr. Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. ſec. Lov. Moret. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Deficimur* conjiciebat Heinſius. *querulis* Var. LL. e marg. Parm. *aductus* Lov. Jun. pr. *abductus* Ambr. pr. ambo Moret. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *adductus* Leid. ſec. cum undecim aliis, ed. Parm. & Vicet. *Delibata* Pal. Med. pr. *Si libata* Lov. qui & *quies* vel *ſeges* exhibet. *Injecere* pro *Immiſcere* Ambr. ſec. *num conjurantis* Mazar. *neque* duo Vatt. *habenae* Med. ſec. *Stilicon* Exc. Laeti. *dejecit in* Moret. pr. *dejecerat* Pat. Thuan. Tholoſ. Ambr. pr. *Thraceſque* Med. ſec. Petav. ſec. *Thraces* ſine copula Moret. pr. *poterant* Pal. Med. pr. *poſſunt* inc. Heinſ. *Myſique* Ambr. tert. *menſique* Moret. pr. *meoſique* Lov. *Meſſique* Jun. pr. *nutritum frondibus* Med. quart. *frontibus* ed. Vicet. *Aemi* Moret. pr. *totienſque* pro *totidemque* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *totidemque* Exc. Lucenſ. pr. *viridem nivibus* duo Vatt. Pat. Petav. pr. *montis* Ambr. tert. *fronti* vel *frondi* conjecerat. Heinſius. *reparabat* Ambr. pr. *Ex quo jam* vel *Et quoniam* Exc. Laeti. *patrias* Ambr. pr. Pat. Petav. tert. *eſt oblita* Voſſ. Leid. ſec. Exc. Gevart. *tranſvecta ſemel* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *tranſgreſſa* ed. Vicet. *ſimul* pro *ſemel* Oiſel. *finit* pro *fixit* Petav. tert. *polo* pro *ſolo* Vat. tert. Florent. *vacabant* Pric. *ruinae* pro *ruinis* Pat.

173. *Ex illo quocumque*] ſic triginta Codd. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. e marg. Parm. *Exilio quoſcumque* Exc. Laeti. *Exilio quocumque* Ald. *Ex illo quacumque* Ambr. pr. *quicumque* Voſſ. *quocumque* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. Var. LL. ed. Antv. *& morbi* Lov. *clauſtra* duo Vatt. Pal. Farn. Oiſel. Exc. Laeti. *luſtra* Vat. tert. Rott. *caſtra* Vat. quint. *clauſa* Leid. pr. Lov. Tholoſ. Oxon. pr. Moret. ſec. Put. Thuan. Petav. tert. Bonon. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *clauſtra* vel *luſtra* Pric. Petav. pr. *neque contigit* Moret. pr. *illis* Ambr. ſec. *Amnibus* & *ſcopulis* Lov. Ald. *proficit* Med. ſec. *Hebrus* duo Leidd. totidem Oxon. quatuor Vatt. Voſſ. Jun. pr. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Lov. Moret. ſec. Exc Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *Haemus* ed. Vicet. *Odryſiis* vet. Gyr. Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. duo Petav. inc. Heinſ. Exc. Laeti. *Otryſiis* Jun. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Ald. *Othryſiis* Ambr. pr. *Othryſius* Med. ſec. *Othriſiis* duo Vatt. Pal. *contemnunt* Reg. Exc. Laeti. *contentum* Mazar. Moret. ſec. Exc. Gevart. & Cod. Rhem. *contemtum* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. tres Petav. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *contemptum* duo Leidd. Bon. Tholoſ. tres Ambr. Lov. Moret. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Almonia belli* ed. Vicet. *Alimonia* duo Leidd. totidem Vatt. Rott. Florent. Voſſ. Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *Alimona* Vat. quint. Med. ſec. *Aligmona* Oxon. pr. Ald. *animalia* Farn. *Aliqgmona* Lov. ambo Moret. *Haliagmono* Exc. Laeti. *Hacbalmona* Exc. Lucenſ. pr. *Halcamona* vet. Gyr. *Haliagona* vel *Haliamona* Med. pr. *Haliagona* vel *Haltamona* Med. quart.

181. *gemit*] ſic duo Leidd. totidem Oxon. Jun. pr. Lov. Moret. ſec. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Voſſ. Exc. Gevart. Sched. Gud. Ald. Var. LL. ed. Antv. ſic alibi [IV. Conſ. Hon. 50.]

—— penituſque inmerſa gementem
Irrueret Rhodopen.

edomitis Leid. pr. *irritans* Bonon. Petav. tert. *cotibus* Leid. pr. m. pr. & alii magno numero, Exc. Laeti, Ald. & Var. LL. ed. Antv. *cotibus* vel *cautibus* Vat. quint. Oiſel. *Oethen* Petav. ſec. *Oethe* duo Oxon. *Oete* Petav. tert. *Oeten* Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Ald. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *Oetem* duo Leidd. & octodecim alii. *Oeten* vel *Oetam* Exc. Laeti. *& ubi gruibus* vel *& virginibus* Med. quart. *Eniſeus* Lov. *Enimpeus* Oxon. pr. *Enimpheus* Leid. ſec. *Barbaricas l. comas* &c. deeſt hic verſus Put. *manus* pro *comas* Ambr. ſec. *ſatiare* pro *lavere* Exc. Laeti. *Servati Dolopes* Med. quart. *Attica* Moret. pr. *Achia* Voſſ. Exc. Gevart. *Athia* Var. LL. ed. Antv. *rexit* Med. ſec. *traxit* Vat. quint. *ipſi* pro *ipſae* Farn. *ipſa* Med. quart. *qui* Vat. pr. *qua* Med. quart. *quae* tres Vatt. Pal. Oiſel. *proprio cacumine* pro *primo conanime* Med. quart. *certamine* Florent. Mazar. Moret. ſec. Ald. Exc. Laeti. *conamine* Pric. vet. Gyrald. *raptae* pro *ruptae* Exc. Lucenſ. ſec. *& vallata* Ambr. pr. Sched. Gud. *maris Scironia* Ald. *mari Scyronia rupes* Ambr. tert. *maris Cironia ripis* Vat. pr. Pal. Lov. *maris Cyrronia rupis* Var. LL. ed. Antv. *maris* Jun. Oxon. ſec. *mari* Vat. quart. inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. Pat. Tholoſ. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Scironia* duo Vatt. *Chironia* Voſſ. ambo Moret. Exc. Gevart. *Cironia* Leid. pr. *Ceraunia* Oxon. ſec. m. ſec. *Cyronia* Florent. tres Med. Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. *rupes* Med. ſec. Reg. Petav. pr. Pat. Tholoſ. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *rupis* Rott. Oiſel. Put. Thuan. Mazar. Petav. ſec. Bonon. Ambr. pr. Moret. ſec. *ripis* Pric. Oxon. ſec. Med. quart. Ambr. ſec. ed. Vicet. *ruptis* inc. Heinſ.

ituro

ituro pro *muro* Pric. m. pr. *Ilismos* Voſſ. *Iſthmus* Exc. Laeti. & *anguſti* Lov. vet. Gyr. *auguſti* Ald. *templa* Vat. tert. *clauſtra* Lov. Moret. ſec. Ald. Exc. Gevart. Sched. Gud. *clauſtra* vel *caſtra* Exc. Laeti. *Licei* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Lov. Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. Exc. Laeti. Var. LL. ed. Antv. *Lycei* & margini adſcriptum *Lechaei* Ambr. tert.

191. *Nec tibi*] *Non* Moret. pr. *Erymanta* Reg. Oxon. pr. *Taygete* Vat. pr. m. ſec *ſupplicibus* Jun. pr. *montibus* vel *moenibus* Exc. Laeti. *Getis* duo Leidd. quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Jun. pr. duo Oxon. Exc. Laeti. *tandem tot* Leid. pr. Oxon. pr. Thuan. Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Vendicat* Rott. *tunc exitus* Ambr. pr. Moret. pr. *hunc* Sched. Gud. *regi* Pal. Bonon. *recluſus* Junian. pr. *recluſus* vel *recluſis* Oxon. ſec. *alterius* Exc. Cod. Rhem. *interius* Exc. Laeti m. pr. *ſocii* pro *Latii* Vat. pr. Farn. *Latio* Moret. ſec. *Numne* Leid. ſec. *Trans Styga* Moret. pr. *trans fluvios* Ambr. pr. Sched. Gud. *Succenſa* pro *Succincta* Exc. Laeti. *Oceanus* Exc. Laeti. *Oceanum noſtro* Jun. pr. Med. quart. *veſtro* Farn. *ore* Jun. pr. *orbe* Vat. quart. *orbe* vel *axe* Oxon. ſec. *remoto* Petav. ſec. *Inſoliti* Exc. Laeti. *Thylen* Reg. Thuan. Exc. Lucenſ. pr. *Tilen* Leid. pr. Oxon pr. *Tylen* Moret. ſec. *Tylem* Leid. ſec. *Thylem* Mazar. Petav. ſec. *Thilen* Put. Moret. pr. Petav. tert. *Thilem* Med. ſec. *Thulem* Vat. tert. Pal. Farn. Florent. duo Med. Tholoſ. duo Ambr. *Mandamuſne* Vat. quint. *quocumque* Mazar. *Protulimus* Moret. pr. *Pertulit* & Pat. *feſſae* Put. Ambr. tert. *noceant* Med. ſec. *nec triſtibus* Med quart.

207. *An potius*] *Aut* Jun. pr. *pomum* pro *potius* Med. ſec. deeſt autem hic verſus Vat. pr. *permiſſi* Jun. pr. Moret. pr. *praeſumant* Pric. m. pr. *percuſſi* Tholoſ. *praemiſſi* Florent. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *Usque* Vat. quint. *occiduo* Farn. *jactantur* Petav. ſec. *placitum* Put. Lov. Moret. ſec. *placidi* Med. quart. qui & *pontum* pro *portum* exhibet. *tum major* Vat. pr. Farn. Put. *nunc* Moret. pr. *Stilico major* Vat. pr. Pric. *Stilichon* Exc. Laeti. *redeant* Moret. ſec. *corda* Vat. pr. *corda* Vat. tert. Florent. *Numne* Leid. ſec. *videbuntur* Vat. quint. *infragiles validis* Moret. pr. *faciles* pro *fragiles* Med. quart. *incumbere* Vat. tert. Petav. tert. *muris* Pal. Moret. pr. *muros* Vat. tert. m. pr. *ſe pandere* vel *conſurgere* Oiſel. deeſt vero hic verſus Lov. *validi* pro *vallum* Jun. pr. *ſudantes* pro *volantes* Vat. pr. *volentes* Florent. *valentes* Moret. pr. Med. ſec. *jam jam conſcendere* Pric. Rott. *jam condeſcendere* Vat. pr. Farn. *puppis* Med. ſec. Bonon. Petav. ſec. *Sardanioſque* Oxon. ſec. *Sardinioſque* Jun. pr. duo Vatt. Pal. ambo Moret. *Sardonioſque* duo Leidd. cum quatuordecim aliis, Exc. Laeti. *Sardonios* ſine copula, Florent. Ald. Vicet. *ſinus habitare* Med. ſec. *Cypri* duo Leidd. vet. Gyr. tres Vatt. Farn. Pric. Oiſel. Ambr. pr. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *Cypris* Petav. ſec. Bonon. Pat. Moret. ſec. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Cipris* Vat. tert. Pal. Rott. Lov. tres Med. *Criſpis* inc. Heinſ. *Cyprus* Jun. pr. *Cyrni* Parm. ed. ex conjectura. atque ita legit Heinſius, qui adſcripſerat locum Conſ. Mall. 203.

—— *Cyrnum bifidamque retentat*
Sicaniam.

Cyps Oxon. pr. Moret. ſec. vero hunc verſum priori praeponit. *teneri* pro *tueri* Lov. Leid. pr.

220. *diffiſa*] ita Rott. Med. quart. Reg. Thuan. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg Parm. *diviſa* Leid. pr. Ambr. tert. *diſtincta* Voſſ. Pric. Put. Ambr. pr. Leid. ſec. Sched. Gud. Exc. Gevart. *perfuſa* Mazar. *diffuſa* quatuor Vatt. Pal. Farn. Oiſel. Florent. duo Med. Jun. pr. Oxon. ſec. Petav. tert. *diffuſa* vel *diffiſa* Exc. Laeti. *diffiſſa* olim conjecerat Heinſius, ut videtur, qui adſcripſerat locum vi. Conſ. Hon. 457.

Addua quo ſciſſas ſpumoſior incitat undas.

ſinas Put. *finit* Med. ſec. *finet* Exc. Laeti. *longa* Reg. *lunae* pro *longe* inc. Heinſ. *Optet* pro *Optat* legebat Heinſius. *Joniam* Exc. Laeti m. ſec. *profugo* Lov. *Fulvaque* Petav. tert. *malles* pro *mallet* Med. ſec. *vinxiſſe* Reg. *carinis* Pal. *catervis* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *homini* pro *oneri* Petav. ſec. *hominum credunt ut* Jun. pr. *abdita* Med. ſec. *loquor quot* pro *loquax* & Rott. *quam plurima* Pric. Mazar. Pat. Lov. *quoque* Moret. ſec. *q̄* Thuan. *quot* Vat. tert. Med. pr. inc. Heinſ. Moret. pr. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Praemittens* Ambr. tert. *tum* Reg. Moret. pr. *tunc* quatuor Vatt. Pal. *vulgi* Jun. pr. Oxon. ſec. *tunc monſtra* tres Vatt. Pal. Oiſel. Exc. Laeti. *tum* Moret. pr. *monſtraque* Vat. quint. *meditantur* duo Vatt. Petav. pr. *ather* Exc. Lucenſ. ſec. *Flumineo* Leid. ſec. *Fatidica* Farn. *cultor* pro *cuſtos* Var. LL. ed. Antv. *Caucaſus* pro *Carbaſus* Ambr. pr. Oxon. ſec. m. ſec. Exc. Cod. Rhem. Sched. Gud.

233. *adſiduus*] *aſſiduis* Ambr. pr. *horriſonas* Lov. Moret. ſec. Exc. Laeti. *aeriſonas* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *aſſiduas* Florent. m. pr. *Auſonias* Vat. tert. Rott. *horriſonas* vel *aeriſonas* Oxon. ſec. *urbes* Vat. pr. Exc. Laeti. *herbas* duo Vatt. Petav. pr. m. pr. *aures* vel *urbes* Thuan. *Non* Leid. pr. Tholoſ. *vetito credunt* Med. ſec. *globes* Jun. pr. *Theſſalides* Pal. Med. pr. Pat. Petav. pr. m. ſec. *Theſſalicas* Moret pr. Lov. Ambr. pr. *aurae* pro *anni* Vat. pr. *ſi quid* Moret. ſec. *neglexerit* Lov. Moret. ſec. *neglexerat* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *nec fluxerat* Med. ſec. *omne* pro *omen* Med. quart.

omne vel *ante* Moret. ſec. *Addidit ira jovis* Vat. pr. *Addit cura Jovis* Farn. Pric. *novis* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *grandibus* pro *grandinis* Moret. pr. *Mollitasque* Moret. pr. *cruentas* pro *crematas* Leid. pr. *comatas* Med. quart. qui & *Proluctata* pro *Perbacchata* exhibet. Heinſius adſcripſerat: ſic *luctantem flammam* dixit Silius. ſupra tamen vs. 156. *ferro bacchatur & igni. domus* Pric. Tholoſ. *cauſſis* vel *telis* Exc. Laeti. *in coelo* Pal. Med. pr. *ſpectant* Med. ſec. inc. Heinſ. *ſpectata* Moret. pr. *ſpectatam* Med. quart. *ſpectent* vel *ſpectatum* Florent. *ſpectandum* conjecerat Heinſ. *cometam* Moret. pr. *cometem* duo Vatt. Farn. Oiſel. Put. Reg. Mazar. Bonon. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. *cometen* Thuan. Ald.

244. *Qui primum*] *Et primus* Med. ſec. *perlatus* Moret. pr. *praelatus* Pal. Med. pr. *aſtrifera* Med. pr. Mazar. Var. LL. ed. Antv. *ille* Med. *Lycaonio* Lov. Moret. ſec. Petav. ſec. *Lycaonia ab Arcto* tres Vatt. *Lycaoniam ad Areton* Thuan. Petav. pr. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. *Lycaonia ad Arcto* vel *Lycaoniam ad Arcton* Exc. Laeti. *pulſus* pro *expulſus* Med. quart. *foedarat* Pric. *contempta* pro *foedavit* Moret. pr. *litora* pro *ſidera* Med. quart. *Geticis plauſtris* Moret. pr. *Et gravius* Moret. pr. *oſtenſa* Vat. quart. Reg. Var. LL. ed. Antv. *offenſa* Exc. Laeti m. pr. *Terrificant* Pal. Med. pr. inc. Heinſ. Heinſius adſcripſerat locum Valer. Flacc. Lib. I. de Mopſo 228.

Jan dudum longa Minyas ambage ducemque
Terrificat.

ore Jun. pr. *ore* vel *ora* Oxon. ſec. *accepti* Tholoſ. *exemti* inc. Heinſ. *excepta* Med. ſec. *incepti* Jun. pr. *exceptis* Ambr. pr. (*immane relatu Prodigium mirumque*) Lov. ex conjectura. *duxere notam vitamque* Moret. pr. *profoſſis* duo Med. *permiſit* Jun. pr. *latebant* Vat. pr. Pal. Oiſel. Med. pr. Jun. Oxon. pr. Leid. pr. *latebat* tres Vatt. Pric. Rott. Florent. duo Med. Voſſ. inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. Pat. Tholoſ. Ambr. tert. vet. Gyr. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. *albae* pro *ambae* Ambr. tert. *ſanguine viſo* Jun. pr. *vivo* Oxon. ſec. m. pr.

259. *Ore ſub Auguſti*] ſic Vat. pr. & tert. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Lov. Moret. ſec. Voſſ. Exc. Laeti, Gevart. & Ald. *Ora* duo Vatt. Petav. pr Leid. pr. Moret. pr. *retectae* Reg. *retento* Med. quart. *recepto* Vat. quint. Pal. *praeruptas* Med. quart. *ſic virtus* Lov. Ambr. ſec. *virtus ſic* quatuor Vatt Farn. Oiſel. Exc. Laeti *poſt virtus ruptas* Reg. Ambr. pr. *timer* pro *metus* Moret. pr. Med. ſec. *Et repetunt* Vicet. Exc. Laeti. *annos reputant* Moret. ſec. *repetunt* Pal. Pat. Med. pr. *Vulneris* pro *Vulturis* Put. *incedit* Pal. *incedunt* Med pr. Put. Mazar. ambo Moret. Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *ſaecla metallis* Pric. *Stilico* Vat. pr. *Stilichon* Exc. Laeti. *meliore* Vat. tert. Farn. Med. ſec. Exc. Laeti. *meliore mora* Bonon. *manu* vel *mora* Oxon. ſec. *ut excuſſis* inc. Heinſ. *toleramus* Jun. pr. *opus* Med. ſec. *Flatibus* pro *Planctibus* Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *miteſcant* Jun. pr. *flamina* Exc. Laeti & Lucenſ pr. *flumina* Vat. pr. Farn. Lov. Mazar. Ambr. ſec. ed. Vicet. *Tunc inſtare* Moret. pr. *nunc toto* Pal. Med. pr. Mazar. *robore* Lov. Moret. ſec. Voſſ. Ald. Exc. Gevart. Sched. Gud. *pectore* Vat. tert. Rott. Florent. Exc. Laeti. *tuti* pro *niti* Moret. pr. *Conari* pro *Communi* Jun. pr. Oxon. ſec. *ſuccedere velis* pro *ſuccurrere* Moret. pr. *optare rudentes* Reg. *edocti* Exc. Laeti. *juſſit* pro *juſſis* Exc. Laeti m. ſec.

278. *Non ſi perfidia*] *Non ſic perfidiam* Leid. pr. *niſi* Vat. tert. Rott. Pric. m. ſec. Florent. Oxon. ſec. *ſi* duo Med. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. Bon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Vicet. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *ſi* vel *ſic* Exc. Laeti. *perfidiae* conjecerat Heinſius. *genas* pro *Getae* Moret. pr. *Rhetia* Exc. Laeti. *Graecia* Vat. pr. Farn. Oxon. ſec. Jun. pr. ed. Vicet. *Graecia* vel *Rhaetia* Exc. Lucenſ. pr. *abeſt* pro *abit* Pat. *habet* & emendatum *hebet* Vat. pr. *miſerabile* Jun. pr. *ſed fraude* Moret. pr. *ſi calle* Vat. quint. *calce* Med. ſec. *altius* vel *inſcius* Florent. *Tunc* Jun. pr. Moret. *pr. nec tota* Med. quart. Pat. Tholoſ. Moret. ſec. *vota* Moret. pr. *Semina* pro *Semita* Med. ſec. *poſt ſtructum* Lov. *perſtructum* Pal. Oiſel. Florent. *proſtratum* Moret. pr. *ſecundos* pro *ſequendos* Jun. pr. Oxon. ſec. Med. quart. *ſecandos* Moret. pr. Ald. *ſed non* Var. LL. e marg. Parm. *res haec* Pal. duo Med. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *praeteritis ſolis* Moret. ſec. *hic* Med. ſec. *nullo* pro *haec Senonum* Vat. quart. *reſtruxit* Farn. *reſtringit* Mazar. *reſtrinxit* Vat. quint. Pal. Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. *reſtinxit* Lov. Leid. ſec. Med. quart. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *flammam* Med. quart.

292. *furori*] *furore* Vat. tert. Florent. *plenus* pro *praevius* inc. Heinſ. *pervius* Moret. pr. infra vs. 386. *error* Med. ſec. *generant* pro *geminant* Leid. pr. Oxon. pr. Ambr. ſec. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *Et turpes* Vat. tert. *Stirpis* Var. LL. ed. Antv. *turpis jam mente fugax* Moret. pr. *in mente* Pric. *quid Gallica* Thuan. Ambr. tert. Exc. Laeti. *jam* Leid. pr. cum plurimis aliis, ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *Reſpectus* Med. ſec. *Reſpicias* Pat. *Reſpicies* vel *Reſpicitis* Exc. Laeti. *jubet* pro *libet* Ambr. pr. *refugis* Pal. Med. pr. Put. Petav. tert. Bonon. Ambr. pr. Var. LL. ed. Antv. *Ararim* tres Vatt. Rott. *Aras* Leid. pr. *praefigere* Oiſel. *caſtris* vel *ſignis* Pal. Med. tert. *Confidet* Leid. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec.

ſec. Vat. quint. Med. quart. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Petav. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Ald. Exc. Gevart. *Conſidet* vel *Confidet* Vat. quart. *regum* vel *renum* Var. LL. e marg. Parm. *capitique* Lov. Voſſ. Moret. ſec. vet. Gyr. Ald. Sched. Gud. *captique* Med. pr. *captiſque* Vat. quint. m. pr. *eat* Med. ſec. Pat. *noſtros* Ambr. pr. Oxon. ſec. *ſtimulent* Leid. pr. m. pr. *ſed* Vat. pr. Farn. ed. Vicet. *ſi* Exc. Laeti. *pectora* pro *pignora* Tholoſ. *ferro mea corda* Leid. pr. *ſi corda* Leid. ſec. *nec n. recuſam* Put. *ut* Vat. quint. duo Med. inc. Heinſ. Voſſ. Lov. Bonon. Pat. tres Ambr. Ald. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *at* Petav. ſec. Med. ſec. *aut* Vat. pr. & tert. Farn. Rott. Florent. vet. Gyr. Exc. Laeti. *ferre* pro *noſſe* Ambr. pr. *recuſes* Med. ſec. *recuſem* Vat. quart. inc. Heinſ. Reg. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *recuſent* Pal. duo Med. Thuan. Mazar. Lov. Voſſ. Oxon. ſec. Exc. Gevart. *recuſant* duo Vatt. Farn. Rott. Florent. vet. Gyr. Exc. Laeti. *Quod ſanctum* —— *quod* Med. ſec. *nomen ſoceri* Pal. Med. ſec. *Quantus amor prolis* Ambr. ſec. Oxon. ſec. *doloris* Rott. m. ſec. Med. ſec. *Oſcoenas latebras* Moret. ſec. *ignara* Vat. tert. inc. Heinſ. Exc. Laeti. *ignota* Vat. quint. *requirit* Med. quart. Thuan. *requirat* Oxon. pr. Petav. pr. m. pr.

307. *Nec vobis*] *Nam* vel *Haec* Pric. *nobis* Put. Moret. pr. Exc. Gevart. *mibi* vel *niſi* Exc. Laeti. *fortior* vel *cautior* Oxon. pr. *cautior* pro *carior* Exc. Laeti. m. pr. *genus* vel *gener* Oxon. pr. *ſpes nulla* Sched. Gud. *viri* pro *mei* Vat. pr. *mibi* Vat. tert. Pal. Rott. Florent. Med. quart. *pducta* Moret. pr. *Aſpice* Petav. pr. m. pr. *mater* pro *noſtrae* Med. quart. *Oenacria* Leid. pr. *Pignora* pro *Vincula* Exc. Laeti. *Vincula* duo Leidd. & alii magno numero, Exc. Laeti, Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *communes rerum* Pal. duo Med. *ruendis* pro *tuendis* Med. ſec. *redeam* Leid. ſec. Voſſ. Vat. tert. Ambr. pr. Exc. Gevart. *letum* duo Ambr. *laetum* Reg. Leid. pr. *rediens* pro *referens* Vat. pr. Farn. *reddens* Vat. tert. *redigens* conjiciebat Heinſius. *proelia* pro *claſſica* Med. ſec. *nigrantiſque* Exc. Laeti. *fidem* pro *fugam* Florent. m. pr. *ile* pro *aulae* Pat. *tum* Exc. Lucenſ. pr. *tunc* Leid. ſec. quatuor Vatt. Pal. Rott. tres Med. Pat. Ambr. ſec. duo Petav. ed. Vicet. Exc. Gevart. *primum* vet. Gyr. *primis* Med. ſec Exc. Laeti, Ald. & ed. Vicet. *vixiſſe* pro *junxiſſe* Jun. pr. *Auguſti* id. Jun. & Oxon. ſec. *tantoqae* tres Vatt. Pal. Reg. Petav. pr. Ambr. tert. *totoque* duo Leidd. cum novemdecim aliis, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv.

319. *qua litus*] *quo* Med. ſec. *metitur* Thuan. *fluxu* Vat. pr. Med. ſec. m. pr. deerat hic verſus Put. *locum* Farn. *praetervolat.* cum ϛιγμῇ, Petav. pr. Ambr. ſec. ambo Moret. ſed Vat. pr. & Pal. poſt *ocius* interpungunt. *Scandis* Vat. quint. *inaccenſos* Rott. Med. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *brumali ſidere* Ovid. II. ex Pont. el. IV. *coelique* Med. quart. inc. Heinſ. ed. Vicet. *coelique* vel *coelive* Exc. Laeti. *per aſtas* Jun. pr. *neſas* pro *nives* Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *ruinis* Jun. pr. *flammantes* pro *flaventes* Oxon. ſec. m. pr. *adſtringunt* Med. quart. *abſtringit* Pal. *Syria* Med. ſec. *leti meminit* Ambr. pr. *nimbos aut* Farn. *nimboſque* Med. quart. *nimboſave* conjicit Heinſius. *alimenta parat* Jun. pr. Oxon. ſec. *Arcto* Pal. duo Med. *Hernitiae* Vat. quint. *Hirciniae* Lov. *Herinae* Rott. *Prima fronte* Moret. pr. *alto* tres Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *arcto* Moret. pr. *lato* vel *aucto* conjiciebat Heinſius. *inquit* pro *mox* Pal. *flumine* inc. Heinſ. *redeunte* Oiſel. Florent. m. pr. Med. ſec. Petav. ſec. *ſuperante* Vat. tert. *Stipante* conjecerat Heinſius, *redire* pro *tranſire* Petav. ſec. *Cimbria* Vat. quart. Petav. pr. *tellus* pro *Tethys* Voſſ. m. pr. Exc. Gevart. *Diverſum* Med. ſec. *commiſit* duo Vatt. Petav. pr. m. pr. *Rhene* Exc. Lucenſ. pr. *ſaepe* ed. Vicet. *vebit* pro *vorat* Pal. *vocat* Med. ſec. Mazar. inc. Heinſ. *vebit* vel *vorat* Med. pr.

339. *Martique ſodales*] ſic Put. Thuan. Mazar. duo Petav. Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *Martiſque* duo Vatt. Reg. Petav. pr. Pat. Tholoſ. Moret. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. *qua* Vat. pr. & tert. *quo* duo Vat. Florent. Med. pr. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Voſſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *trechia* Var. LL. ed. Antv. *ferat* pro *ferit* Pat. *tremenda* Med. ſec. *tremendam* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *tenendam* Vat. Livin. *tremendam* vel *tenendam* Reg. *ipſa aeſtate* conjicit Heinſius. *baurire* Jun. pr. *canenti* conjecerat Heinſius. *junguntur* Mazar. Exc. Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv. *franguntur* Med. ſec. *clauſtra* Pal. Med. pr. Pat. Petav. tert. Jun. pr. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *glacie ſubitam* Moret. pr. *ſubitam glacie* quatuor. Vatt. Farn. Pric. Rott. Exc. Laeti. *lambente* Vat. pr. Farn. *Mox dedit* Var. LL. ed. Antv. *tepidis* Exc. Lucenſ. pr. *trepidis* Leid. pr. cum ſedecim aliis, Exc. ed. Parm. & Vicet. *trepidis* vel *tepidis* Leid. ſec. Florent. Exc. Laeti. *fumantia* Med. ſec. *ſubripit* Med. quart. *ſubruit* vel *ſubluit* Florent. *& tepidis fundata ſub Auſtris* Lov. *aſtris* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Jun. pr. duo Oxon. Exc. Laeti. emenda hinc Val. Flacc. Lib. II. 347.

349. *Stilichon*] ita Exc. Laeti. *Stilico* Vat. pr. *Lieo* pro *Lyaeo* Pric. *nulla Ceres* Mazar. *clara* Jun. pr. *rara* vel *cruda* Oxon. pr. *ſeges* pro *Ceres* Exc. Laeti. *raros* pro *raptos* Vat. tert Rott. Voſſ. Leid. ſec. *raptis* Lov. *raros* vel *raptos* Florent. De cibo ca-

caſtrenſi vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 19. *oneratur* Pal. *pulſavit* Pric. Med. quart. inc. Heinſ. *neque* Moret. pr. *non* Lov. *feſto* Med. ſec. *flexo* Pal. *thori* Pric. *repreſſis* Farn. *ſpelunca* Leid. pr. *fugit* Vat. pr. Farn. Pric. Oiſel. Med. ſec. Mazar. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. Moret ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſubit* vel *tegit* Oxon. pr. *fugit* vel *ſubit* Reg. *tectus* pro *fultus* Med. ſec. *tegmine* pro *culmine* Moret. pr. Virgil. *ſub tegmine fagi.* hinc & *tectum. ignotum praeclaro* Oxon. ſec. *ſedenti* Med. quart. *ſcindenti* Petav. tert. m. pr. *ſorbenti* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *praeclara cubilia* Med. ſec. *ſilvis* vel *terris* Moret. ſec. *Illis* Vat. tert. Pal. Rott. Pric. m. pr. *Illi* Pat. Tholoſ. Ambr. tert Vat. Livin. Voſſ. Leid. ſec. inc. Heinſ. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *foedere* pro *foedera* Farn. *audita claſſe* Vat. pr. Farn. *Vindalicos* Pat. *Vandaricos* Oxon. pr. *Vuandalicos* Oxon ſec. *Vandàlicos* Jun. pr. *Wandalicos* Tholoſ. *Dorica* Med. ſec. *regna* Petav. tert. Bonon. Ambr. pr. Sched. Gud. *caſtra* Vatt. tert. Rott. Med. ſec. *caſtra* vel *rura* Florent. *clauſtra* conjicit Heinſius. *petebant* Pat.

366. *famuli, mendax quos*] *mendax famuli* Jun. pr. Oxon. ſec. *falſo clamore* Oxon. ſec. m. pr. *luctum* Ambr. ſec. Lov. m. pr. *ludum* Oiſel. *thoroſque* Vat. quint. Pal. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *choroſque* vel *thoroſque* Vat. quart. Med. pr. *Proſultat* Vat. pr. *variis* Petav. ſec. *tectis* vet. Gyr. *curis* Lov. qui & *Sic reducem* pro *Si* exhibet. *fors* Reg. Thuan. *ſors* quatuor Vatt. Pal. Pric. *reduxit* Pric. m. pr. *reviſit* Med. quart. *revexit* Florent. duo Med. Inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *revinxit* Ald. *aſpectum certi* Oxon. pr. *Atque uno* Pric. Ambr. pr. *Atque immo* Bonon. *Atque* vel *Inque* Petav. tert. *viro* pro *uno* Inc. Heinſ. *tuo* Vat. quint. *nec triſtior* tres Vatt. Pal. Farn. Med. pr. Petav. pr. Pat. *ſtrictior* Mazar. *Nec* duo Leidd. & plurimi alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. *devecta* Med. ſec. *disjecta* Ambr. pr. *ſed miſta* Vat. tert. Rott. duo Med. *mobilis* Jun. pr. *volebat* Put. *videbat* Rott. ſec. Florent. m. pr. Reg. duo Petav. *Eriſtheus* Moret. pr. *furit* inc. Heinſ. *calor* Jun. pr. *color* duo Vatt. Pal. Farn. Med. quart. Petav. pr. Moret. pr. Lov. m. ſec. Exc. Cod. Rhem. *colore* Leid. pr. m. ſec. *dolor* Put. Reg. Mazar. Petav. ſec *dolor* vel *color* Med. pr. *iniquam* pro *in atram* Jun. pr. *nyoben* pro *nubem* Moret. pr. *cogitur* Exc. Laeti, Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *cingitur* tres Vatt. Farn. Rott. Med. ſec. Petav. pr. m pr. Pat. ed. Parm. & Vicet. *tingitur* Vat. tert. *cogitur* vel *cingitur* Florent. *aër* Vat. tert. Rott. Florent.

380. *Tantane vos*] *nos* Var. LL. ed. Antv. *timuiſtis* Vat. quint. Pal. Ald. *hoc animo tumuiſtis inani* vel *huic animos muniſtis inanes* Exc. Laeti. *Opprimat* Vat. tert. *ut noſtros* Bonon. Tholoſ. Var. LL. ed. Antv. *nequeant* Thol. Exc. Laeti. *nequeam* Exc. Gevart. *nequeat* Leid. pr. Jun. Oxon. ſec. Voſſ. Lov. Moret. pr. Florent. duo Med. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. tres Petav. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *neque* pro *neu* Moret. pr. *ne* Leid. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. Vat. quart. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Ambr. ſec. duo Petav. *nec* quatuordecim Codd. & Varr. LL. e marg. Parm. *longo* Med. ſec. Moret. ſec. *petitos* Pat. *Demoror* Ambr. pr. *fati* Farn. duo Med. Mazar. ed. Parm. & Vicet. Sched. Gud. Exc. Laeti. *facti* Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *confringeret* Ambr. tert. *perſtringeret* Med. ſec. Tholoſ. Ambr. pr. Jun. & Oxon. pr. *perfringeret* vel *perſtringeret* Exc. Laeti. *ſocio* Vat. tert. *ſaevo* vel *ſocio* Pric. *Nec quicquam* Put. Mazar. *una* pro *vana* Lov. Moret. ſec Oxon. ſec. *Et velut* Petav. ſec. *tentaſſet* Ambr. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Romanos.* cum τελείᾳ στιγμῇ, Vat. pr. & quart. Pric. Florent. Thuan. Petav. pr. Bonon. Lov. *gravitate tulere* Moret. ſec. *claro de culmine* Lov. *urgere* pro *audere* Med. ſec.

394. *Nec poenam*] *Non* Ambr. pr. *regi* pro *regis* Vat. tert. Pric. Rott. Florent. Med. ſec. Pat. Lov. Jun. pr. Petav. ſec. *mandat* Pal. Florent. inc. Heinſ. *mandent* Oxon ſec. *imperio* Oxon. pr. *fuſiſque* Moret. pr. *populis gravibus* Reg. Leid. pr. Oxon. pr. *via* pro *manu* Pric. m. pr. *manu.* cum στιγμῇ Petav. pr. *Hic monitu* Vat. pr. *legitque potentes* Moret. pr. *petentes* conjiciebat Heinſius. *formidanduſque* duo Vatt. Med. quart. Pat. Petav. pr. m. pr. *formidanduſne* Pal. *regendi* Petav. tert. *Nec minus*] Moret. pr. hunc verſum ignorat. *Stilicone* Vat. pr. *quae vaſtis* Lov. Oxon. pr. *vaſtis quae* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. *abſcondita* pro *quae turbida* Var. LL. e marg. Parm. *quae abſcondita* conjiciebat Heinſius. *Sparſit* Leid. pr. & viginti duo alii, Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *& ſibila* Thuan. *ac ſibila* Florent. tres Med. Put. Reg. Mazar. Bon. Tholoſ. Pat. Voſſ. Jun. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. duo Leidd. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *repetent* Oxon. ſec. *& avitae* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *& notae* Tholoſ. *vel nocte* Med. quart. *avitae* vel *notae* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *pabula vallis* Oxon. pr. *ſic voce* Jun. pr. *quo ſonus* Moret. pr. *aures* Vat. pr. *Vara* pro *Rara* conjecerat Heinſius, ſed ad firmandam vulgatam adſcripſerat Conſ. Prob. & Olybr. vs. 26.

—— *plauſtro jam rara intermicat Arctos.*

occurrunt pro *apparent* Voſſ. Leid. ſec. Exc. Gevart.

413. *Adcurrit vicina manus*] *Occurrit* Vat. quart. Moret. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. *Graecia* vel *Rhetia* Reg. Oxon. pr. *Vindelicis* Florent. Med. ſec.

duo

duo Ambr. *Vindalicis* Moret. pr. Leid. ſec. Mazar. ed. Parm. *Wandalicis* Pal. Rott. Tholoſ. *Vuandalicis* Florent. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *Vandalicis* Leid. pr. & viginti alii, ed. Vicet. Exc. Cod. Rhem. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *auctam* Lov. Exc. Laeti. *actam* Rott. Med. pr. *paravit* Ambr. pr. *in extremis* Vat. pr. Farn. *ab* Put. *ut* Mazar. & vel *ab extremis* Exc. Laeti. *praetexta* Tholoſ. *profecta* Exc. Gevart. *praetenta* vel *praefecta* Leid. ſec. *ſucco* pro *Scoto* Vat. tert. Oiſel. *vocatas* Var. LL. ed. Antv. *notandas* Moret. pr. *Perlegis* Ambr. pr. Petav. tert. *exangues* Vat. pr. & tert. Florent. *exſangues* Var. LL. ed. Antv. *exanimes* duo Leidd. duo Oxon. Jun. pr. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Put. duo Vatt. totidem Med. Exc. Laeti. *Pictorum more* Moret. ſec. *flamis* pro *flavis* Lov. *flammis* Pric. duo Med. Mazar. duo Petav. Var. LL. ed. Antv. *Britannis* pro *Sygambris* Farn. *Cattbos* vet. Gyr. *Cbattos* Exc. Lucenſ. pr. *Sticos* Jun. pr. Oxon. ſec. *Scitbos* Florent. inc. Heinſ. Petav. pr. *Critos* Leid. pr. Oxon. pr. Reg. Thuan. Mazar. Ambr. ſec. *Citos* Leid. ſec. Put. Petav. ſec. Voſſ. Lov. Sched. Gud. Exc. Gevart. Ald. & Var. LL. ed. Antv. *Scitos* duo Vatt. Pal. Rott. Med. pr. Bonon. Pat. Moret. ſec. *Scytas* Moret. pr. *Scintbos* Vat. tert. Pric. *Cintbos* Farn. ed. Vicet. *Cimbros* Vat. pr. *Scbintbos* Med. ſec. *Cbattos* vel *Scintbos* Exc. Laeti. *Citos* vel *Scintbos* Var. LL. e marg. Parm. *Cberuſcos* Ambr. ſec. *Cerucos* Tholoſ. *Cberucos* Vat. quint. Pal. Farn. Med. pr. Petav. pr. Lov. ambo Moret. Oxon. ſec. Parm. & Var. LL. e marg. Parm. Exc. Laeti. *Cberucbos* Leid. ſec. Bonon. Pat. duo Ambr. *Cerucbos* Med. quart. Mazar. Petav. ſec. *Cberutbos* Vat. tert. Oiſel. *Ceruſcbos* Leid. pr. Lucenſ. pr. *Cberupos* Vat. tert. *Cberucas* ed. Vicet. *Cberintbos* Med. ſec. *Cberentos* Jun. pr. *Cberatros* Petav. tert. *venere manus* Exc. Laeti. *vertere manus* Jun. pr. Put. Ambr. pr. *minas* vel *manus* Petav. pr. *totumque* Tholoſ. & *utrumque* Med. quart. *retactis* vel *retectis* Oiſel. *ſolito terrore* Pric. *relinquit* Tholoſ. Moret. ſec.

423. *Ullane*] *Nullane* Pal. Med. pr. *credat* Moret. pr. *credet* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *populi* ed. Parm. *populis* Var. LL. e marg. Parm. *poterat* vet. Gyr. Exc. Laeti. *poterit* Farn. Med. ſec. Petav. ſec. Ald. ed. Vicet. *tueri* Moret. pr. *Jam ſeſe* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *Jam tam ſe* vel *Jam jam ſe* Exc. Laeti. *placidis* Ambr. pr. *praeſtat* Pat. Petav. pr. *praebet* Vat. pr. & tert. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *praeſtat* vel *praebet* Vat. quart. *neque* Pal. Med. pr. Moret. pr. *mutato* Med. quart. *principe* Vat. tert. Rott. *milite* duo Vatt. Farn. Med. ſec. Thuan. *limite* vel *milite* vel *flumine* Pric. *non tranſeat* Mazar. *ne* Moret. pr. *agmen* pro *amnem* Moret. pr. *adſtringere* vel *attingere* Oxon. pr. *e cunctis* Oxon. ſec *ſolique* Lov. Ambr. pr. Sched. Gud. *aequanda* Rott. Med. ſec. Petav. tert. *Noſtris* Jun. pr. *facta* pro *fracta* Pal. *At* Vat. tert. *Ac Bromii* Oxon. ſec. *Brevium* pro *Brenni* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *cum falſis* pro *confuſis* Jun. pr. *confuſi* Med. pr. *oportet* pro *uterque* Bonon. *utrique* Tholoſ. *Nam captae* Leid. pr. *Fortuna tuo mutata* Reg. Oxon. pr. *pio* pro *tuo* Med. ſec. *receſſu* Vat pr. Farn. *diffundit* Leid. pr. mr. pr. Oiſel. duo Ambr. *in omina* Leid. pr. *rigor* pro *vigor* ed. Vicet. *niveuſque* pro *vivuſque* Lov. *viviſque* Reg. *color redit* duo Vatt. Pal. Med. pr. Put. Mazar. Exc. Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv. *calor* Vat. pr. Farn. Ambr. tert. Exc. Laeti. *color* duo Leidd. duo Med. Florent. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. ambo Moret. duo Oxon. totidem Ambr. tres Petav. inc. Heinſ. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. ed. Parm. *calor* vel *color* Med. pr. *omnibus* Pal. *omnibus* vel *urbibus* Med. pr. *aequis* pro *aegris* Mazar.

438. *Creditur Herculeis*] Gronov. in Exc. Schott. adſcripſerat Liban. ad Theodoſ. XIII. p. 408. *reparaſſe* Ambr. ſec. *revocaſſe* Exc. Laeti. *figuris* vel *lacertis* Vat. tert. *impenſa* vel *impreſſa* Exc. Laeti. *Et juvenem* Exc. Lucenſ. pr. *Ut juvenem* Exc. Laeti, ed. Vicet. *ſpretis* Petav. tert. *ſpretum* Oxon. ſec. qui & *Num* exhibet. *Cirraeis* Pal. Med. pr. *Certaque* pro *Cretaque* Leid. pr. Tholoſ. *vera* duo Vatt. Farn. Med. ſec. ed. Vicet. & Parm. Exc. Laeti. *verax* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. totidem Ambr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *rapto* Leid. pr. *redire* pro *prodire* Farn. *prodiſſe* Lov. *durum* pro *avium* Med. ſec. *clamore* tres Vatt. Farn. Rott. Florent. Petav. pr. Med. ſec. *clamore* vel *clangore* Vat. quart. *jam munere* Leid. pr. Vat. quart. *numine* Pal. Med. pr. *vulnere* Med. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *nam vulnere* Leid. ſec. *melle* pro *mella* Moret. pr. vid. Var. Lect. Contareni. *eventus* pro *adventus* Vat. quint. *ſub monte* Petav. ſec. *Tantaque* pro *Totaque* malebat Heinſius. *a faucibus* Jun. pr. *ex faucibus* Ambr. pr.

450. *Ipſo Roma die*] *Ipſa* Vat. quart. Mazar. Petav. pr. Lov. Tholoſ. Moret. ſec. *ultor* Moret. pr. *actor* Vat. tert. Pric. Rott. Oiſel. Med. pr. Petav. ſec. Lov. Oxon. ſec. *diem* pro *Ducem* Ambr. ſec. *auſpiciis* Jun. pr. Oxon. ſec. *laeti* pro *certi* inc. Heinſ. Put. *planxere* Vat. pr. Farn. *pulſare* Jun. pr. *Munitum* Mazar. *Stilicone* Vat. pr. *vera* Oxon. pr. *veri* Ald. *veris* Vat. tert. *vero* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *vero* m. pr. *veri* m. ſec. Petav. pr. *Principia*

Florent. Med. pr. *alacres* Leid. ſec. Sched. Gud. *differis* Var. LL. e marg. Parm. *dixerat* Med. ſec. *dixerit* Ambr. ſec. ed. Parm. ex conjectura. *diceret* Pat. *deferat* Med. quart. *deſerat* Farn. Pric. inc. Heinſ. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *aurae* Med ſec. *alae* Petav. pr. m. ſec. *ſpeculemur* Petav. tert. Bonon. *in altis* Vat. pr. *apportat* Vat. tert. Oiſel. Florent. Put. Reg. Thuan. Bonon. duo Petav. *an portet* Med. quart. *deportet* Leid. pr. *mente* pro *mentem* ed. Vicet. *ſuſpecta* Med. quart. Tholoſ. *librat* Med. ſec. *licentia librat* Put. Moret. ſec. *pulverulo* Florent. Petav. pr. *fulmineo* Jun. pr. Oxon. ſec. *ſub vertice* Pal. Med. pr. Moret. pr. deerat hic verſus in Oiſel. *pulveris* pro *ſideris* Lov. Ambr. tert. Med. quart. *Stiliconis* Vat. pr. *gravisa ſubit* Var. LL. ed. Antv. *recens* Var. LL. e marg. Parm. *ſecura* vel *effuſa* Exc. Laeti. *ſalutantum* Jun. pr. *oſtenditur* pro *effunditur* Tholoſ.

463. *Non jam delectus*] *Nec* Pal. Med. pr. *Num* Jun. pr. *Nam* Oxon. ſec. *delectus* Exc. Laeti. *deſletus* ed. Vicet. *dejectus* Thuan. *delictus* Oiſel. Var. LL. ed. Antv. *dilectus* Vat. pr. Farn. Med. ſec. Put. Petav. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Tholoſ. duo Ambr. Ald. Exc. Lucenſ. pr. *dilectus* vel *delectus* Florent. *neque falce* Moret. pr. *Sepoſita* Med. ſec. *Non* tres Vatt. Farn. Rott. *Nec* duo Med. Leid. pr. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Lov. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. pr. Moret. ſec. tres Petav. totidem Ambr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Nec* vel *Non* Exc. Laeti. *ſubjectis* Lov. Moret. ſec. *funere* pro *ſumere* Pal. Farn. *roſtris* Moret. pr. *damnoſa* pro *clamoſa* Reg. Oxon. pr. *doctor* inc. Heinſ. *veſtrae ſpes* Vat. pr. *extracta* pro *exemta* Moret. pr. *Getae* Pal. Florent. m. ſec. Med. pr. Thuan. Petav. pr. ed. Parm. & Vicet. *Getes* duo Vatt. *Getbis* Var. LL. ed. Antv. *Getis* duo Leidd. & alii triginta fere, Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *Getae* vel *Getis* Exc. Laeti. *promittit* Vat. tert. *promiſit* Leid. pr. & alii magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *aperta* pro *apertas* conjiciebat Heinſius. *flamina* Rott. Med. ſec. *funera* inc. Heinſ. *pulſus* Ambr. tert. *pulſis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *pulſis* vel *paſſis* Reg. Oxon. pr. *pulſa* vel *paſſim* Pric. *cernit* pro *pulſis* erat in Lov. qui ſequentem verſum margini adſcriptum habet. *Cunctaque* Vat. quint. Farn. Med. ſec. inc. Heinſ. Petav. tert. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. *fulminibus* inc. Heinſ. *crevit* pro *cernit* Vat. pr. *ſubitos* Leid. pr. Oxon. pr. Reg. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Lov. tres Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. *ſubito* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti m. pr. *ſegetes* pro *pedites* Vat. tert. *equitem* Ambr. tert. *aſpicit* Oxon. pr. *circumſpicit* Pat.

475. *Seque velut clauſum*] *Se veluti* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *Sed velati* Rott. *cluſum* Exc. Laeti. *laqueis clauſum* Pal. Med. pr. *tot pectore inc.* Heinſ. *furtum* Bonon. *prono nimium* duo Vatt. Petav. pr. *poſito nimium* Pat *pudet* Pal. Med. pr Mazar. Var. LL. ed. Antv. *tueri* pro *teneri* Ambr. tert. *Conculcat* pro *Occultat* Put Bonon. Ambr. pr. *ira* pro *ore* Pal. Med. pr. *animis belliſque* Moret. pr. *bellis armiſque* Med. ſec. *animiſque* Rott *annoſque* Med. quart. *anniſque* vel *armiſque* Exc. Laeti. *animiſque* vel *anniſque* Florent. *ferendas* Vat. tert. *verendis* Thuan. *polluta* pro *pellita* Moret pr. *plagae* Lov. *haſtis* pro *altis* Put. *comptis* pro *contis* Jun. pr. Med. pr. *cunctis* Pric. Mazar. Leid. ſec. Bonon. Petav. tert. m. pr. *exanimata* Ambr. pr. *Hic Halus* vel *Tunc Halus* vel *Tunc altis* Exc. Laeti. *dictis* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Exc. Laeti. *dicti* Vat. tert. Florent. Petav. pr. *Conſiliiſque* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Exc. Laeti. *Conſilioque* Ambr. tert. *Conſiliique* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. quart. Thuan. Bonon. Lov. Moret. ſec. Petav. tert. *fratre* pro *terrae* Jun. pr. *Concutienſque caput* Pric. m. pr. *ſcopuloque* Moret. pr. *ſcapuloque* Pal. duo Med. Thuan. *acclivis* Ambr. tert. *acclivus* Put. Lov. Petav. tert. *aclivis* Vat. quint. Oiſel. Leid. ſec. *adnixus* Vat. pr. Farn. *acclinis* tres Med. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. ambo Moret. vet. Gyr. duo Petav. totidem Ambr. Sched. Gud. Exc. Lucenſ. pr. *fallar* Oxon. ſec. *fallit* Jun pr. Med. ſec. *trigeſima* Pal. *tranſivimus* Vat. pr. Farn. *tranavimus* duo Med. Reg. Mazar. Petav. pr. Pat. Moret. pr. duo Ambr. *Ald. tantiſque* inc. Heinſ. *eludimus* Leid. pr. Oxon. pr. *eluſimus* duo Vatt. Pal. tres Med. Pat. Petav. pr. Ambr. ſec. Var. LL. ed. Antv. *concluſimus* Leid. ſec. m. ſec. *concludimus* Exc. Gevart. *eludimus* vel *eluſimus* Reg. *concludimus* vel *concluſimus* Voſſ. & in margine, f. *cum eluſimus. armis* Farn.

491. *conſtrinxit*] *conſtringit* duo Med. inc. Heinſ. Moret. ſec. *conſtruxit* Pal. Farn. Oiſel. *conſtruxit* vel *conſtrinxit* Reg. Oxon. pr. *in arcum* Florent. *Alaricho* Leid. pr. *diſcrimina ducto* Leid. pr. *diſcrimina* vel *certamina* Med. pr. *docto* quatuor Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *ducto* Pal. Florent. Mazar. Pat. Oxon. pr. Ambr. ſec. Moret. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *docto* vel *ducto* Med. pr. duo Petav. *ducto* vel *ductas* vel *ductum* Reg. *Cum de* pro *Crede* Tholoſ. *Creſeni* Med. inc. Heinſ. *Creſcenti* Florent. m. pr. *Creſeni* vel *Crede ſeni* Med. pr. *bellare pharetra* Jun. pr. *artus* pro *arcus* Med. ſec. *monuit* Var. LL. ed. Antv. *monuit fruſtra* Ambr. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. *icti* Vat. quart. Pal. Med. pr. Thuan. Petav. pr. Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. *acti* Vat. quint. *biſtis* Med. ſec. *iſthinc* Rott. *iſtinc* Reg. *iſtis* Leid. ſec. cum novemdecim aliis, Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *hoſtis* vel *icti* vel *iſtis* Florent. *rapuit calidae* inc. Heinſ. *non cura* Florent. *illa* pro *ulla* Reg. *Hic* pro *His* Mazar. *caſtris* Pat. *princeps* pro *praeceps* Leid. pr. Vat. tert.

tert. Priſc. Rott. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Petav. ſec. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *delabere* Vat. pr. *illabere* Jun. pr. Oxon. ſec. tres Vatt. Oiſel. Florent. duo Med. totidem Petav. Pat. Ald. & ed. Parm. *velabert* vel *illabere* Farn. *elabere* vel *adlabere* Exc. Laeti. *Nec* Oxon. pr. Vat. tert. Pal. Priſc. Rott. Florent. Petav. ſec. Tholoſ. inc. Heinſ. ambo Moret. tres Med. *Haec* Petav. tert. *praeclari* pro *praedari* Var. LL. ed. Antv. *repones* Vat. tert. *Paſtoriſque* Exc. Laeti. *tuorum* pro *priorum* Vat. quint. *Inter* Vat. pr. Pal. Farn. Oiſel. Med. pr. inc. Heinſ. Leid. pr. Moret. pr. Mazar. tres Ambr. *ſceptra* Vat. quint. *vias* pro *luas* Var. LL. ed. Antv. *quod palmitis* Moret ſec. *quis* Petav. tert. *ubere* Ambr. tert *Quid modo* Ambr. pr. *propior* Put. *propero* pro *proprio* conjiciebat Heinſius. *pro Tibride* Vat. quint. *verba* pro *vera* Put.

507. *inſano*] *infando* Vat. pr. Farn. *ducuntur* pro *dicuntur* Leid. pr. m. ſec. Pal. Med. pr. Ambr. ſec. Lov. m. ſec. *dñantur* Moret. pr. *orbem* pro *hoſtem* Ambr. pr. *Flumina* Jun. pr. Oxon. ſec. *divinaeque* Med. ſec. *valent* pro *volant* Pal. Med. pr. *imbres* Bonon. *urbes* Med. ſec. *Si coelum*, *ſi* Med. ſec. *ſeu temnis* Farn. Rott. Oiſel. Moret. pr. *tempus* Med. ſec. *Stilicone* Vat. pr. *ſimulante* Oxon. ſec. *ſtimulante* duo Vatt. Pal. Med. pr. Put. Mazar. duo Petav. Bon. Pat. Ambr. pr. Var. LL. ed. Antv. *peroſis* Exc. Lucenſ. ſec. *peroſus* duo Leidd. totidem Oxon. quatuor Vatt. Pal. Farn. Priſc. Rott. Oiſel. Jun. pr. Exc. Laeti. *jugis* Vat. pr. Farn. Leid. ſec. m. pr. *rogis* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. tres Ambr. Bon. Pat. Tholoſ. vet. Gyr. Voſſ. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *jugis* vel *rogis* Exc. Laeti. *cumulaverit* Moret. pr. *cumulaveris* Med. quart. *cumulaverat* Reg. Oxon. pr. Lov. Moret. ſec. *largus* Bonon. *lato* Voſſ. m. pr. *Grajae* Oxon. pr. *Grajo* Oxon. ſec. *Graves* Priſc. *Graecos* Exc. Laeti, ed. Parm. *Graecos tremefecerit* ed. Vicet. *Grajos calefecerit* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Grajos largo calefecerat* Lov. *confecerit* Priſc. *calefecerit* Exc. Laeti. *fratriſque* pro *regnique* Lov. *Gradivum* pro *grandaevum* Var. LL. ed. Antv. *flammato corde* Vat. quint. *placidas* Moret. pr. *rapidas* Vat. pr. & tert. Priſc. Rott. Oiſel. *rabidas* duo Vatt. Med. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Petav. pr. Ambr. tert. Ald. ed. Parm. & Vicet. *rabidas* vel *rapidas* Exc. Laeti.

521. *ſenſibus*] ita Lov. Voſſ. Exc. Gevart. Sched. Gud. *aeſtas* Farn. *Turbida* pro *Turpia ſudante* Vat. quint. *ſuadente* Jun. pr. duo Leidd. duo Oxon. *qui ceſſerit* Pal. *conceſſerit* Oiſel. Med. ſec. Petav. ſec. Oxon. pr. Moret. pr. Bonon. *ſuis* pro *meis* Lov. *montis* —— *amnis* Oiſel. *faciant* tres Vatt. Farn. Petav. pr. *fas erit* Pal. *faciunt* decem alii. *faxint* Lov. *faxint* Leid. pr. Oxon. pr. duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. vet. Gyr. duo Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *faxint* vel *faciant* Rott. Exc. Laeti. *converſa* Lov. *relegat* Oxon. pr. *relegant* Leid. pr. Priſc. Rott. Oiſel. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Reg. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. *curru* Pal. duo Med. *converſum currum* Jun. Oxon. ſec. *regno victor* Exc. Laeti. *victor regno* duo Leidd. duo Oxon. Florent. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Voſſ. Lov. Moret. ſec. inc. Heinſ. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *Victor* pro *Victus* Vat. tert. *tot per populos* Pat. *ſcopulos* Pal. Med. pr. *urbes populoſque* Leid. ſec. *cucurrit* Petav. ſec. *robore noſtro* Jun. pr. Oxon. ſec. *Tum* pro *Tunc* Leid. pr. cum aliis quindecim, & Exc. Lucenſ. pr. *pallebat* Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *quum nullis* Tholoſ. *noſtris* Jun. pr. Oxon. ſec. Pat. *conſideret* Pal. duo Med. Put. Mazar.

535. *At nunc*] *At non* Moret. pr. *Ilurici* Exc. Laeti. *cura* Jun. pr. *regna* Med. ſec. *jura* vel *cura* Petav. pr. *rura* conjecerat Heinſius. *tot hoſtes* Pat. *paravi* quatuor Vatt. Farn. Oiſel. *parari* Pal. Med. pr. *ducere* pro *vertere* Ambr. pr. Sched. Gud. *faeni* Vat. pr. *feci* Lov. m. ſec. Exc. Laeti m. ſec. *Quod* Ambr. pr. *Si* Leid. pr. Oxon. pr. Med. ſec. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Lov. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Sic* vel *Si* Petav. tert. Exc. Laeti. *movent* Ambr. pr. *omnibus arvis* conjecerat Heinſius pro *annis*. *dabunt* vet. Gyr. *dabant* duo Leidd. & viginti duo alii, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. Ald. item Var. LL. e marg. Parm. *dabam* & emendatum *dabunt* Lov. *dabunt* vel *dabant* Exc. Laeti. *flammaque* Lov. *arce* pro *arte* Petav. ſec. *jubebat* vet. Gyr. *redibat* Ambr. ſec. *rubebit* Reg. *rudebat* Priſc. m. pr. Lov. m. pr. ſed emendatum *rubebat*. *rubebunt* ed. Vicet. *fremebat* Jun. pr. Oxon. ſec. *rubebat* duo Leidd. Florent. tres Med. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. Voſſ. Lov. ambo Moret. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Horrentes* Med. ſec. *hic adde* Vat. pr. *diis adde* Bonon. *Deas* Jun. pr. *nec ſomnia* Med. quart. *Non* Pal. Med. pr. Ambr. pr. *Nec* Exc. Laeti. *addita* Oxon. pr. *reddita* Ambr. pr. Exc. Laeti. ed. Vicet. *edita* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. Voſſ. Moret. ſec. duo Ambr. tres Petav. Exc. Gevart. *luco eſt* Lov. *luco*, ſine *eſt*, Reg. Moret. pr. Petav. ſec. *amne* pro *anno* Farn. *tuas* pro *moras* Jun. pr. Oxon. ſec. *in urbem* Ecc. Laeti.

548. *Huc iter*] *Hoc* Med. ſec. Ambr. pr. *datum*

tum Pat. *jam plus talia* Moret. pr. *Ambiget* inc. Heinſ. *ut coelo* Ambr. pr. *& coelo* Lov. Moret. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. *dubitet coelo* Mazar. *dubitat* Jun. pr. Oxon. ſec. *Sis eat* Moret, pr. *hortaturque* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *hortatuſque*, Leid. pr. Tholoſ. Exc. Lucenſ. pr. *belloque viaeque* Lov. *bellique viaeque* Moret. pr. *bellique* Vat. ſec. *ſuaeque* Var. LL. ed. Antv. *vieque* Moret. ſec. Ald. *viaque* Vat. pr. Farn. Ambr. tert. *viaeque* Leid. pr. & viginti duo Codd. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *viaque* vel *viaeque* Exc. Laeti. *Inſtructo* pro *Inſtruit* Vat. pr. Farn. *vaſtos* pro *vanos* Oiſel. *oracula faſtos* Vat. tert. Petav. tert. *Eventumque putans* Jun. pr. *noxia* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *ſacra* Exc. Laeti , ed. Vicet. *ſera* duo Leidd. & viginti tres alii , Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *neſcia* & *ſera* quoque legebat Gronovius in Exc. Schotti. Heinſius ad. ſcripſerat locum Val. Flacc. V. 261.

—— & data ſeri
Signa mali.

ubi Carrio male *ſaevi* ex Cod. ſuo repoſuit. *regione ſupina* Med. quart. *noſtri* pro *miri* Oxon. ſec. *Urbi* pro *Urbem* Moret. ſec. *illiſa* pro *illuſa* Farn. *Stilichon* Exc. Laeti. *Stilico* Vat. pr. *pugnis* Reg. *caſtris* pro *movit* Moret. pr. *ductuque* Oxon. ſec. *dictuque* Jun. pr. *dictis* , ſine copula , Pal. Med. pr. Reg. Oxon. pr. *inflammat* ed. Vicet *inſtigat* Lov. Exc. Laeti & Lucenſ. ſec. *euntem* Lov.

560. *Nunc, o nunc*] ſic Pal. Ambr. tert. *Nunc nunc o ſocii* Vat. pr. *poenas Italiae tandem* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Med. pr. *obſeſſum* Oxon. pr. *Excuſare* Vat. quart. Bonon. *Explorate* Ambr. tert. *Timavi* Vat. ſec. *tyranno* pro *Timavo* Vat. quint. *abolere* Vat. quart. Bonon. *tyrannum* Ald. *dolorem* Med. quart. inc. Heinſ. *pudorem* Florent. duo Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. Voſſ. m. ſec. tres Petav. totidem Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. item Var. LL. e marg. Parm. *captis* pro *campis* Med. ſec. Leid. ſec. m. ſec. *Nec ſua* Put. Reg. *cantata* pro *tutata* Ambr. pr. *teſtata* Moret. pr. *diu eſt* Oxon. pr. *nec* vel *dum foedera* Oxon. pr. *Aoniae* pro *alternae* Med. ſec. unde *Auſoniae* conjiciebat Heinſius. *venditat* Reg. Petav. tert. Bonon. Pat. duo Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. *vendicat* Leid. ſec. Oxon. pr. Pal. Farn. Pric. Put. Thuan. Ambr. tert. ambo Moret. duo Petav. omnes Vatt. Exc. Laeti & Gevart. *venditat* vel *vendicat* Lov. *ſocii* pro *omnes* Ambr. pr. *dura* Ambr. pr. Med. quart. *ſocii dura* Sched. Gud. *vincite proelia* Vat. quint. Moret. pr. *vincere* Rott. Jun. pr. Voſſ. Lov. m. pr. Exc. Gevart. *moremque* pro *molemque* Jun. pr. *cadentis* Petav. tert. *labentis* Vat. ſec. Farn. *haec omnia* Oxon. pr. *Vendicat* Moret. pr. *hoc mundo* Pal. *ſanxit* Lov. Oxon. pr.

574. *Haemi*] *hiemi* Med. ſec. Voſſ. Leid. ſec. *decurrimus* Ambr. ſec. *decrevimus* Vat. pr. Med. ſec. Mazar. Exc. Cod. Rhem. *Non ſuper* Pal. Med. pr. Put. Mazar. *librantia* Reg. Moret. ſec. *vibrantia* Vat. quint. Moret. pr. inc. Heinſ. Exc. Laeti. *Inſtitimus* Oxon. pr. *Tegean* Vat. ſec. Oiſel. Med. quart. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Mazar. Tholoſ. Var. LL. e marg. Parm. *Tegeam* duo Vatt. Rott. *Tegeamque* Ambr. tert. *Tegeen* Jun. pr. Med. pr. *Tegetin* Oxon. pr. *agroſque* Tholoſ. *timemur* Pric. *patrium* Ambr. tert. *Tibrin* Leid. pr. *Tybrin* Petav. ſec. *Tibrim* quatuor Vatt. Pal. Rott. Exc. Laeti. *peditum* pro *pediti* Moret. ſec. *turbae* Ambr. tert. *equeſter* Put. *nunc externis* Ambr. tert. *edicta* Vat. tert. *praecepta* vel *edicta* Pric. Florent. *Halanus* Vat. quart. *Quod* Moret. pr. *Quam* Lov. *petebat* pro *petendam* Exc. Lucenſ. ſec. *genti* Moret. pr. *gentis praeclarus* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *praeclarus* vel *praefectus* Vat. quint. *Quo* pro *Cui* Ambr. tert. *Fixerat* pro *Finxerat* Ambr. tert. *infinxerat* pro *infecerat* idem Ambr. *pars ulla* Farn. *reſciſſaque* Vat. quint. Exc. Laeti. *reciſſaque* Med. quart. Exc. Lucenſ. ſec. *reſciſaque* Moret. pr. *reciſaque* tres Vatt. Rott. Lov. Jun. pr. duo Oxon. *reciſaque* vel *reſciſſaque* Farn. *cunctis* Vat. tert. Lov. Leid. pr. m. ſec. *cunctis* duo Vatt. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Lucenſ. ſec. *contis* Thuan. Mazar. duo Petav. Pat. duo Ambr. *cumptis* Florent. cum gloſſa *i. e. lanceis. certis* vel *cunctis* Reg. *cunctis* vel *contis* Pric. Exc. Laeti. *cunctis* vel *comptis* Pal. Med. pr. *ſplendent* Ambr. tert. Vat. quart. *gaudet ſplendentior* vel *ſplendet jactantior* Petav. tert.

588. *mandante*] *mandare* Leid. pr. m. ſec. Med. ſec. *mandata* Moret. ſec. *Stilicone* Vat. pr. *Acceleratur* ed. Vicet. *Acceleravit* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Voſſ. Moret. ſec. Lov. Exc. Laeti, Gevart. Lucenſ. ſec. & Sched. Gud. *moriens Italamque momordit* Moret. ſec. *Elyſiis plagis* ſine copula Reg. *ſuſpenſam* Lov. inc. Heinſ. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ſpectatam* Pal. Med. pr. *ſpectatam* Pal. Med pr. *ſpectatam* vel *ſuſpectam* Oxon. pr. *infenſius* Pal. *Et leto* Pal. Med. pr. *vindice ferro* Oxon. pr. Ambr. tert. *ferri* Ambr. pr. *Debuit* pro *Diluit* Farn. *laudando* Tholoſ. Med. quart qui & *carmine* exhibet pro *ſanguine*. *crinem* pro *crimen* Vat. ſec. *triſtatus* Vat. quint. *inveſtatus* vel *triſtatus* idem Vat. *praeſciſo* Ambr. ſec. *praeciſſo* duo Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. duo Med. Lov. *turbaſſent* Ambr. pr. Vat. quart *recitaſſent* Var. LL. ed. Antv *mutaſſent* omnes Vatt. Farn. Med. ſec. *nutaſſent* Leid. ſec. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Thuan. Mazar.

zar. Moret. ſec. Ambr. tert. Oxon. ſec. tres Petav. Ald. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Stilichon* Exc. Laetl. *Stilico* Vat. pr. *regione* pro *legione* Pat. *Obſidiis* Inc. Heinſ. *inſtaſſet* Tholoſ. forte, pro *inflammaſſet*. *Qui* pro *Quis* Moret. pr. *Poeone* Exc. Gevart. *receptus* Moret. ſec. *Enumerare* pro *Enarrare* Exc. Gevart. *Luce ſua* Oxon. pr. *In jugulum ſacrae* pro *Scythiae* Var. LL. ed. Antv. *nec tanta* Ambr. pr. *ne* Leid. pr. *laude* pro *clade* Farn. *Et tudimus* Oxon. pr. *Tanaim* tres Vatt. Oiſel. & *cornua* Jun. pr. *aut* Exc. Laeti. *ſitiens miles* Lov. *audire* Moret. pr. *oneratque plauſtra*]
,, Heinſius hic ſeqq. notaverat. *de carragine intelligendum, quam faciebant fugientes*. vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 208. 228. ſic IV. Conſ. Hon. 466.

Plauſtra cruore natant.

,, huc refer & alium locum [II in Rufin. 129.]

—— *caeſis obtendit plauſtra juvencis.*

,, de *carragine* vid. & Trebell. Poll. in Claudio p. 204. l. 13. 37. 43. Vopiſc. in Aureliano p. 212. l. 43.

606. *caedis avarus*] *aviduſque cruoris* vel *caedis avarus* Med. quart. *conculcat* Pat. Voſſ. Leid. ſec. Exc. Gevart. *proculcet* Moret. pr. *prodigus auri* vel *prodiga lucri* Moret. pr. *Ila* pro *Ira* Tholoſ. Ambr. pr. *Ima* Put. duo Petav. *Illa* Vat. tert. Pric. m. pr. Lov. Bonon. *Turba* Ambr. tert. *triſtis odio* Moret. pr. *odio ſtrictis* Mazar. *odium ſtrictis* Med. quart. *odium* Ambr. tert. *odio* duo Vatt. Pal. Farn. Oiſel. duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Oxon. pr. ed. Vicet. & Parm. Var. LL. ed. Antv. *odium* vel *odio* Reg. Vat. quart. Exc. Laeti. *implet* Thuan. *vultus* pro *cultus* Oxon. ſec. *aſſumptas* Vat. pr. Farn. Exc. Laeti. *aſſumptaſque* Pal. *aſſumptoque* Leid. ſec. & alii, triginta fere, Exc. Gevart. Sched. Gud. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *abſumptoque* Ambr. ſec. *abſumtique* vel *abſumtoque* Thuan. *abſumtoque* vel *abſumptaſque* Med. quart. *aſſumptoque* vel *aſſumptaſque* Florent. *aſſumptoſque* & emendatum *aſſumptaſque* Leid. pr. *Valenti* Pric. *valentes* Leid. ſec. Oxon. pr. Pal. Farn. Rott. Oiſel. omnes Vatt. Exc Laeti. *volantes* Jun. pr. Oxon. ſec. *calentes* Med. quart. *calentes* vel *valentes* Reg. Med. pr. *miſeraſque* Moret. pr. *merſiſque* Oxon. pr. m. pr. *ſpumantia* Pal. Oxon. pr. *Callibus* Moret. pr. *Squallidus* vel *Callidus* Vat. ſec [deerat autem hic verſus Vat. tert.] *abjicit* Reg. *nec enim* Vat. tert. Pal. Rott. Florent. duo Med. Petav. tert. Tholoſ. Ambr. pr. Lov. Moret. pr. *Sic* Florent. *Si* Med. ſec. *furoris* pro *doloris* Vat. ſec. *dolori* Tholoſ. *vulnus* Oxon. pr. Leid. ſec. Med. ſec. Tholoſ. inc. Heinſ. Lov. Var. LL. ed. Antv. *vulnus* vel *vulgus* Reg. *amnes* pro *omnes* Vat. pr. Farn. *voces* Put. Tholoſ. Moret. pr. Oxon. pr. *voces populis* Ald. *propria* pro *populi* Ambr. tert. *Scrutato tandem* Oxon. pr. *recepti* Jun. pr. Oxon. ſec.

619. *Blanda*] *Magna* Pal. *affligunt*. Farn. Oxon. pr. *affigunt*. Jun. pr Voſſ. Leid. ſec. *Miſertoſque* Farn. *Deſertoſque* vel *Deſuetoſque* Exc. Laeti. *Mirantur* ed. Parm. *Mirotur* Var. LL. e marg. Parm. *quaeque* Reg. *renarrat* Pal. Med. ſec. *tunc grati* Mazar. *tunc grata* Med. quart. *tum grati* Leid. pr. Oxon. ſec. duo Vatt. Med. pr. vet. Gyr. Thuan. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. *cum gurti* Med. ſec. *congrati* Leid. ſec. Florent. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. *cognati* Vat. pr. Farn. *congreſſi* Rott. Reg. Oxon. pr. *cum grati* undecim alii, Exc. Gevart. & Var. LL. ed. Antv. *congrati* vel *cognatis* Oiſel. *tum grati* vel *cognatis* Exc. Laeti. *miracula leti* Vat. quart. *nunc* Oxon. ſec. *tunc* vet. Gyr. cum viginti quinque aliis, Exc. Gevart. Laeti & Lucenſ. pr. Sched. Gud. *color* Med. quart. *deum* pro *diu* Pal. *tibi munda* pro *quaeſita* Moret. ſec. *Pulſavitque* Pal. Med. pr. *conjugis* duo Vatt. Pric. *flebilis* pro *conjugis* Vat. ſec. Pal. duo Med. Petav. pr. m. ſec. *invito* Moret. ſec. *invicto* Moret pr. *immoto* Ambr. pr. *quae dudum* Moret. pr. *dudum quae* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *frena* pro *freta* Sched. Gud. *Romanas* Vat. pr. Farn. *alias* pro *alta* Moret. pr. *parabat* Vat. tert. Reg. *parabat* vel *petebat* Florent.

629. *Argolidas*] ſic Vat. tert. *Arcolicas* Var. LL. ed. Antv. *Ephyreiadeſque* Pal. Oiſel. *Ephyreiadaſque* Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Epheriadaſque* Oxon. pr. *Epicridaſque* Moret. ſec. Lov. *Ephireidaſque* Leid. pr. *Ephyriadeſque* Moret. pr. *Mecenas* pro *Lacaenas* Lov. *clam* pro *Dea* Moret. pr. *Infremuit* pro *Ingemuit* conjiciebat Heinſius. *victus* pro *victos* Moret. pr. *dependit* Pal. *pependit* duo Vatt. Farn. Florent. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *Quidquam* Rott. Vat. tert. m pr. *tridenis* pro *ter denis* Pal. *acres* pro *acies* Oiſel. *ames* Vat. tert. m. pr. *acieſque* Oxon. pr. *amiſimus* Put. *commiſimus* Exc. Gevart. *comiſimus* Leid. ſec. m. ſec. deeſt autem hic verſus Petav. pr. *veneranda* Vat tert. Florent. *celebranda* vel *veneranda* Pric. *ſedes* pro *ſeclis* Med. quart. *O meritum*] hic verſus non comparet in Med. pr. *acta* pro *apta* Moret. pr. Lov. m. ſec. *Virtutis, fatale* Leid. pr. *Virtutum* Reg. Oxon. pr. *non ſaepe* Moret. pr. *jam* Ambr. ſec. Petav. tert. *a finibus* Pric. *de finibus* Pal. Med. pr. *iſtis* Jun. pr. *Quiriti* pro *Quirino* legebat Henſius. *exſtincta ſupremis* Oxon. pr. *exercita ſummis* Moret. pr *ſupremi* pro *ſupremis* conjiciebat Heinſius. *alaſque* Vat. ſec. *altaſque* Oiſel. Med. quart. Petav. ſec. *altas* vel *altaſque* Exc. Laeti. *emiſſa* Exc. Lucenſ. ſec. *inmenſa* Petav. ſec. *inmerſa* Moret. pr. *Hiſdem procubuit campis.* Florent. Ambr. pr. *Geticae* Vat. tert. Florent. m. pr. *genitae* Med. ſec. *tantae* duo. Vat. Jun. pr. Oxon.

ſec. *geminae* vel *Geticae* Pric. *admiſceat* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. *promiſceat* Exc. Laeti. *Cimbris Geticorum admiſceat* Moret. pr. *ſignent* Moret. pr. *tumulos* Exc. Laeti m. pr. *fortiſque* Ambr. tert. *fortique* Ambr. pr. *ſtrictoſque Getas* Vat. pr. Farn. *Stilicone* Vat. pr. *perempto* inc. Heinſ. *ducibus claris* Tholoſ. *cladum ducibus* Oxon. ſec. *claris* vel *variis* Med. pr. *viget* pro *tegit* Florent. *tendere* pro *temnere* Ambr. pr. Sched. Gud.

In Lov. ad calcem legebatur *Explicit Claudius Claudianus in Rufinum.* Jun. pr. habet. *Explicit Liber Claudii Claudiani.* in Thuan. *Claudii Claudiani liber Explicit. Explicit de Bello Getico* Lucenſ. ſec. *Explicit Liber Claudiani* Leid ſec. *Explicit Claudianus Magnus* Oxon. pr. in Moret. ſec. erat *Explicit magnum opus Claudiani nobiliſſimi verſificatoris.*

AD

AD LIBRUM

IN SEXTUM CONSULATUM

HONORII AUG.

In Vat. pr. & Lov. nulla erat Inſcriptio. Petav. pr. inſcribit, *Liber de VI Conſulatu Honorii.* Leid. pr. habet *Incipit Liber de ſexto Conſulatu Honorii.* in Lucens. ſec. erat, *Incipit Panegyricus de ſexto Conſulato Honori Auguſti. Praefatio.* In Exc. Gevart. erat hoc carmen octavo loco. In Moret. pr. ſequitur poſt Bel. Geticum.

Ad Praefationem.

Praefatio vocatur in veteri Auſonii Codice Voſſiano, in quo ſub Claudiani nomine legebatur. *Exodium* vocatur in Codice Thomae Bartholini, quem Heinſius litera G notaverat. Vetus Cod. Gyrald. Vat. Livin. ambo Moret. Lov. aliique habent hanc Praefationem, & quidem hic ſuo loco, quam alii vulgo Libro III de Rapt. Proſerp. praefigunt, uti in Lov. adſcriptum, quod & Gyraldus monuit. In Schedis Gudianis, Exc. Schotti & Cod. Rhem. item Var. LL. ed. Antv. Praefatio plane deerat. In Oxon. ſec. deeſt quoque haec Praefatio cum parte Panegyrici uſque ad verſum 37, nec ante Lib. III. de Rapt. Pros. poſtea conparet. In Vat. pr. & ſec. Pal. Farn. Oxon. pr. Petav. pr. ed. Parm. bis legitur hoc carmen, hoc nempe loco & ante Lib. III de R. P. unde Heinſius, ſi lectio conſentiret, talem notam appoſuerat A 2, B 2. In ſchedis ſuis monuerat quoque, in Jun. pr. itidem bis legi; itaque cum prior lectio variat & a ſecunda non confirmatur, hanc notam appoſuit Aa. ubi ſecunda, Bb. ubi utraque lectio conſentit AA. In Juniano ſecundo membranaceo, ſed admodum recenti, litera D notato, & in duobus Voſſ. ſemel legebatur ante III. de R. P. in tertio vero Voſſ. ſuo loco poſita erat.

1. *Omnia*] *Carmina* Ambr. pr. *Tempore nocturno* Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet *ſopito* vel *nocturno* Ambr. tert. *ſolvit* pro *reddit* Pal. Med. pr. *amica dies* Thuan. *dum feſſa* Ambr. tert. *cum feſſa* Pal. *quum feſſa* Auſon. Voſſ. *defenſa* Florent. ed. Vicet. Ald. *defeſſa* vet. Gyr. Vat. Livin. *cum feſſa toro ſua membra* Voſſ. pr. *cum membra toro defeſſa* Ambr. pr. Petav. pr. Jun. pr. A. A. Voſſ. ſec. Vat. ſec. 2. item duo alii Vatt. *Mox* pro *Mens* Med. tert. *ad ſua vota* Reg. Oxon. pr. 1. *ad ſua luſtra* Tholos. 2. *rura* vel *luſtra* Moret. ſec *Unaque* Leid. ſec. Voſſ. tert. Pat. Petav. ſec. Med. tert. Exc. Gevart. *Vanaque* vel *Unaque* Oxon. pr. b. *canatur* Pal. *canetur* vel *cavetur* Med. pr. *Forti* pro *Furto* Jun. pr. a. unde *Furti* conjiciebat Heinſius. *Gaudet amans furto* Vat. pr. 2. Cod. Bartholin. Ambr. tert. ed. Parm. *merces* vel *metas* Oiſel. ed. Vicet. *Pervigil* Vat. quint. Ambr. tert. *agris* pro *aegris* ed. Parm. *Et riguus* Put. *Inriguus* Auſon. Voſſ. qui hic deſinit. *Inriguis* Moret. ſec. *ſapor* Cod. Bartholin. *ſopor* vel *ſapor* Voſſ. ſec.

11. *Muſarum ſtudium*] *ſtudio* Florent. *ſtudiis* Moret. pr. *aſſiduis* pro *aſſuetis* Vat. pr. 2. Pal. Cod. Bartholin. Med. pr. Petav. pr. Voſſ. & Ambr. pr. Vat. quart. & quint. ed. Parm. & Vicet. *invigilare jubet* pro *ſollicitare ſolet* Ambr. tert. *ſoles* Moret. pr. Heinſius ſeqq. hic notaverat. „ De ſomniis vide ſimilia apud Nonnum Lib. „ 42. p. 1096. ed. Lub. Petron. p. 33. ed. Weitz. „ Ciceron. init. Somn. Scip. & Lucret. Lib. IV. *Jamque* Tholos. *ſtellantis* vel *ſublatus* Vat. ſec. 2. Voſſ. ſec. *ſtellantis* vel *ſtellati* Med. pr. *medio ſtellantis in orbe* Reg. *nocte* pro *arce* Med. tert. *aede* vel *arte* Pal. Med. pr. *Utque favet*, *ſomnis* Voſſ. pr. *Dumque* Florent. *Atque* Med. ſec. *fovet* Med. ſec. *laudabant numina ditis* Tholos. *votis* pro *dictis* Jun. ſec. *fori* pro *chori* Vat. quint. *Enceladus*] Tangit Gigantomachiam ſuam. *vinctuſque* Oiſel. Med. tert. Put. Petav. ſec. Tholos. duo Ambr. Moret. ſec. Leid. pr. & ſec. m. pr. *victuſque* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Cod. Bartholin. *Hunc premit Inarimes* Cod. Bartholin. Vat. pr. & ſec. 2. item quint. & Pal. *Hic ſubit Inarimen* Vat. Livin. Jun. pr. 1. Oxon. pr. 2. duo Leidd. duo Med. tres Petav. totidem Ambr. Lov. Moret. ſec. Voſſ. tert. Mazar. Thuan. Reg. 2. Bonon. Tholos. Inc. Heins. Exc. Gevart. Lucens. pr. Var. LL. e marg. Parm.

premit Petav. pr. m. ſec. *Inarime* ed. Vicet. *Inarimen* tres Vatt. Oiſel. vet. Gyr. *hunc premit Aetna gravis* Vat. pr. 2. Cod. Bartholin. *premit* Inc. Heins. *Henna* Oxon. pr. 1. Farn. *Enna* Oiſel. *Oſſa* Vat. quint. *Aethna premit* Voſſ. pr.

19. *Quam laetum*] ſic Vat. Livin. Oiſel. Florent. Reg. Tholos. Jun. pr. 1. Oxon. pr. 2. Jun. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. *laetus* tres Vatt. Pric. Petav. pr. Put. Thuan. Cod. Bartholin. *laetum* vel *laetus* Med. pr. Bonon. *ſuſceperat* Vat. pr. Florent. Reg. Ambr. pr. Jun. pr. 1. Oxon. pr. 1. Vat. Livin. *aer* vel *aether* Vat. ſec. *gaudia* pro *praemia* Tholos. *praelia* Med. tert. *te mea luſit* Oxon. pr. *Jam me* Put. Lov. Jun. pr. Moret. ſec. *Jam mea* Pric. Inc. Heins. Med. quart. Mazar. Petav. ſec. *luxit* pro *luſit* Petav. ſec. *ludit* Tholos. *falſis* pro *falſum* Vat. ſec. 2. Florent. qui & *mittit* habent. *mittit* vel *miſit* Voſſ. ſec. *orbis* Exc. Laeti. *urbis* duo Vatt. Oiſel. Oxon. pr. Vat. Livin. *aequatus* vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucens. pr. *aequatur* Leid. ſec. & triginta fere alii ed. Parm. & Vicet. *aequandus* Vat. ſec. 2. Ambr. ſec. *aequandus* vel *aequatus* Voſſ. ſec. *Aequales* pro *En quales* Voſſ. pr. *Eſt* pro *En* Thuan. *qualis* Reg. *qualis meminit* Moret. ſec. *memini* Exc. Laeti. *meminit* duo Vatt. item primus m. pr. Farn. Pric. Oiſel. Florent. Med. tert. Inc. Heins. Put. Reg. Bonon. Tholos. duo Petav. duo Ambr. Oxon. pr. 1. ed. Parm. *memini* vel *meminit* Vat. tert. *Dei* Cod. Bartholin. m. ſec. *Deos* Jun. pr. AA. & ſec. Oxon. pr. 2. Cod. Bartholin. duo Leidd. *non majus* Thuan. *vel majus* Ambr. tert. *nil potuit majus* Jun. ſec. *ſapor* pro *ſopor* Lov. *vati* tres Vatt. *menti* Vat. pr. & ſec. Florent. Med. tert. Reg. Tholos. Jun. pr. & ſec. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Moret. ſec. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *ſomni* Med. quart. *mentis* vel *menti* Cod. Bartholin. *vati* vel *menti* Bonon.

AD LIBRUM

IN SEXTUM CONSULATUM

HONORII AUG.

1. *Si templa*] *ſic templa* Petav. ſec. *minores* Tholoſ. *ob reditus* Tholos. *pro reditu* Vat. ſec. *reditum ducum* vel *reducem ducem* Oxon. pr. *duci* Med. quart. *movere* Bonon. Petav. tert *num dignius* Med. pr. *nec* Jun. pr. Mazar. *nunc* Tholos. *non dignius* omnes Vatt. Farn. Rott. Oiſel. *promeritas* Var. LL. ed. Antv. *poſceret aulas* Tholos *Latias arces* vel *aedes* Vat. ſec. *trabeis pariter* Florent. *reparatur* Vat. pr. Oiſel. Florent. duo Med. Inc. Heins. Lov. Voſſ. Vat. Livin. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *reparetur* vet. Gyr. Exc. Lucens. pr. *repetatur* Leid. pr. & ſec. m. pr. Jun. pr. Oxon. pr. tres Vatt. Rott. Pal. Farn. duo Med. ed. Vicet. infr. vs. 111. *repetatur* vel *reparatur* Pric. Petav. pr. *urbis* Tholos. Var. LL. e marg. Parm. *nec enim* duo Vatt. *neque* duo Leidd. duo Vatt Farn. Oiſel. Florent duo Med. Put. Mazar. Petav. ſec. Tholos. Ambr. ſec. Vat. Livin. *campus* Oxon. pr. duo Leidd. *campo* Vat. pr. m. pr. *urna* Oxon. pr. duo Leidd. [in Jun. pr. deerat hic verſus.] *in mores* Jun. pr. *non diſſona* duo Vatt. Thuan. Ambr. pr. *coetu* vel *cultu* Med. pr. *ruris* pro *juris* Pric. Heinſius adſcripſerat Cons. Mall. 265.

9. *Quirino*] *tribuno* Lov. *meus* pro *Mars* Leid. pr. m. ſec *anguſta* Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *fui* Florent. Med. pr. Inc. Heins. Mazar. vet. Gyr. Lov. Voſſ. Vat. Livin. tres Petav. Vat. Livin. Exc. Gevart. & Lucens. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *reſonat* Thuan. *revocat* Jun. pr. Voſſ. Reg. Leid. ſec. Exc. Gevart. ſic *revocare gaudia* Cons. Mall. vs. 30. *faſtigia* Put. *faſtigia* vel *ſuffragia* Vat. tert. *erat* Leid. ſec. m. pr. Jun. pr. Vat. quart. Med. pr. Put. duo Petav. Bonon. Pat. duo Ambr. Lov. Moret. pr. *er̄* Ambr. ſec. *erat* el *erit* Med. ſec. *quam* Leid. ſec. *affert* Jun. pr. *offert* vel *effert* Oxon. pr. *Tigris* Put. Mazar. *annus* Med. ſec. *annum* Leid. pr. Pal. Florent. duo Med. Moret. pr. ed. Parm. *amnis* Ambr. pr. Med. quart. Sched. Gud. *quoſcumque* Inc. Heinſ. *quotcumque* conjiciebat Heinſius. *Vigent cognominis* Thuan. *pari cognominis* Farn. *cognovimus* Med. tert. Var. LL. ed. Antv. *inoffenſis* Inc. Heinſ. *dederant* duo Vatt. Farn. Rott. Med. pr. Put. Mazar. Bonon. Petav. ſec. Pat. duo Ambr. ed. Vicet. *omne* pro *omen* Put. *ſuntque* Farn. Rott. Mazar. unde *dederunt & ſuntque* legebat Heinſius. *mirata* pro *comitata* Lov. [deerat autem hic verſus Vat. ſec.]

16. *Hic tamen ante omnes*] *Hinc* Oxon. pr. *Hic miro tamen ante omnes* Pal. Med. pr. *praemittitur* Vat. ſec. *protenditur* Pat. *ortu* hic diſtinguit Med. quart. *urbis &* Leid. pr. Jun. & Oxon. pr. *ter bis in* Var. LL. ed. Antv. *Auguſto* Moret. pr. *nomine* Mazar. *munere* Lov. *vivere* Tholos. *numine* duo Leidd. duo Vatt. Farn. Pric. duo Med. Put. Reg. duo Petav. totidem Ambr. Voſſ. Moret ſec. Pat. Exc. Gevart. & Lucenſ. ſec. *numine* vel *nomine* Pal. Med. pr. Oxon. & Petav. pr. *Babylonica* Inc. Heinſ. *ſalubrem* Thuan. *omnia* pro *optima* Med tert. *nunc* duo Leidd. Vat. ſec. Pric. Rott. Put. Mazar. Pat. Tholos. Ambr. pr. duo Petav. ambo Moret. Exc. Gevart. *non* Lov. *ſpondent* Pal. Med. pr. Moret. ſec. *facta* Moret. pr. Lov. Vat. ſec. Rott. Med. ſec. Mazar. Petav. ſec. *ſumma* pro *celſa* Oxon. pr. Ambr. ſec. *fruuntur* Moret. pr. *ratione* Vat. quart. Pal. Med. pr. *recumbunt* Vet. Gyr. *recedunt* Jun. pr. *retendunt* Vat. quint. *retundunt* Vat. Sec.

22. *Haud aliter*] *Aut* Moret. pr. *Latiae* vel *ſummae* Med. tert. *propria* quatuor Vatt. Inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholos. tres Petav. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Sched. Gud. *prima* pro *propria* Exc. Laeti. *auge* pro *auget* Bonon. *omina* Vat. pr. & tert. Pal. Med. tert. Vat. Livin. *omnia* tres Vatt Farn. Pric. Rott. Oxon. pr. duo Leidd *omina* vel *omnia* Med. pr. *conceſſa* Lov. *ſolo* vel *polo* Oxon. pr. *luſtris ceſſantibus* Pal. *auras* duo Vatt. Med. ſec. Thuan. Petav. pr. *aras* vel *auras* Pal. Med pr. & tert. *Arctos* conjecerat Heinſius. *nil tam* Put. Ambr. pr. *tunc* Vat. ſec. Med. tert. *tum* Ambr. ſec. *cum* Med. pr. Thuan. *inde* pro *undae* Var. LL. ed. Antv. *Nili* pro *vili* Pric. *ne* Lov. *non* Jun. pr. *diſcrepet* Lov. Moret. ſec. Voſſ. Leid. ſec. *decrepat* Tholos.

30. *At ſi Phoebus*] *Ac* Leid. ſec. Exc. Gevart. *tripodes* Florent. *detorſit* Reg. *diſtorſit* duo Vatt. Florent. Jun. pr. Put. Pat. Petav. pr. Ambr. pr.

Lov. Moret. ſec. *arce* pro *axe* Tholos. *pontes* pro *fontes* Petav. tert. *tum ſacer* Ambr. pr. *adytis* Vat. ſec. Med. quart. Tholos. *aditis* Leid. pr. *infunditur* Moret. ſec. *confunditur* Med. quart. *ductae* pro *doctae* Leid. pr. *ſpirent* Moret. pr. *ſpumant* Jun. pr. *Paleſtino* pro *Palatino* Moret. pr. *ponti* pro *monti* Oiſel. *exſultat* Pal. *exultantque* Vat. pr. m. pr. Mazar. *fundit* pro *pandit* Mazar. *atque alias* Ambr. pr. Sched. Gud. *reniteſcere* Med. tert. *reviviſcere* Thuan. ed. Vicet. *laurus* duo Vatt. Pal. Oiſel. Florent. Med. pr. Reg. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *rectoribus orbis* Reg. *urbis* Vat. ſec. Med. tert. *aulae* duo Vatt. Put. Pat. Ambr. & Petav. pr. *aulae vel orbis* Moret. pr. *ſentit* Med. quart. Exc. Laeti & Lucens. pr. *ſenſit* Farn. Rott. duo Med. Thuan. Petav. ſec. ed. Vicet. *ſancit* conjiciebat Heinſius. *veſtigia juris* Put. Mazar. *ſuffragia* Tholos.

42. *Roſtris*] *raſtris* Jun. pr. *caſtris* Med. ſec. *noſtris* Exc. Lucenſ. ſec. *noſtris* vel *noſtri* Med. pr. *decorum* pro *Deorum* Med. ſec. *Dearum* Put. *intra* Vat. pr. & tert. Pal. Reg. *infra* Med. ſec. Inc. Heins. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Lov. ambo Moret. tres Petav. totidem Ambr. Ald. Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *tecta* tres Vatt. *templa* Reg. *tela* vel *templa* Vat. pr. *Gigantas* Vat. pr. m. pr. *elatasque* Leid. pr. Vat. quint. Reg. Pat. *choros* pro *fores* Med. ſec. *tholos* conjecerat Heinſius. *volantia* Put. *volantia* vel *ululantia* Petav. tert. *aëra* Med. ſec. *telis* pro *templis* Oxon. pr. m. ſec. *puppe* Florent. inc. Heinſ. Pat. Bonon. Moret. pr. duo Ambr. Exc. Lucens. pr. ed. Vicet. *vecte* Ambr. tert. *veſte* duo Leidd. duo Oxon. Jun. pr. Rott. tres Med. Reg. Thuan. Tholoſ. Petav. ſec. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. *veſte* vel *puppe* Vat. pr. & tert. Oiſel. Med. pr. *Condita* Leid. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *ſubmiſſaſque* Pat. *ſubnexaſque* Jun. pr. Oxon. ſec. *ſubnixaque* Ald. *genis* pro *jugis* Florent. *ſubnixaque* —— *aedis* Moret. ſec. *cumulante* vel *ſimulante* Vat. tert. *artus* pro *arcus* Voſſ. *ſtupet ille* pro *igne* Florent. *circumfiſſo* Vat. ſec. qui & *detunditur* pro *obtunditur* exhibet.

53. *Agnoſciſne*] *Agnoſcaſne* Leid. ſec. m. pr. *agnoſciſque* Rott. *cuſtos venerande* Reg. *veneratus* Oxon. pr. Vat. tert. *miratur* Farn. *ab annis* Med. tert. Mazar. *in* vel *ab annis* Med. pr. *tuo* pro *pio* Med. tert. Bonon. Petav. tert. *monſtrare* Jun. pr. *puer* pro *petis* Oiſel. *quam cum Romuleis* Put. *quae Romuleis* Thuan. *Rumuleis* Leid. ſec. *quam* Moret. pr. *ſub montibus* Leid. ſec. Voſſ. Moret. ſec. Exc. Gevart. *moenibus* vel *montibus* Petav. tert. *poſcente* pro *conſorte* Pric. mox, *delectaque* pro *dilectaque* Vat. pr. m. pr. *privataſque domos* Tholos. *diſpoſito* pro *depoſito* Put. *dignatur* Put. Ambr. pr. *lumina* pro *limina* Put. Petav. ſec. Lov. Oxon. ſec. Ambr. tert.

64. *culmen*] *nomen* Med. ſec. *quantus* pro *quamvis* Moret. pr. *nondum* Pal. Med. pr. Ambr. tert. *necdum* vel *nomen* Vat. quart. *cingebare*] hic ſequentia deerant in Lovan. uſque ad vs. 140 *ſumebas* Pal. *cingebat* pro *ſumebat* Farn. *honorem* Jun. pr. *honoris* Mazar. *gremio fovit* Jun. pr. Oxon ſec. *fetum* Pat. Oxon. pr. *foetum* Ambr. tert. *ſecum* Reg. *fovit* Med. quart. Thuan. *trophaeis* pro *triumphis* Leid. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *imbuit* quatuor Vatt. Pric. duo Med. inc. Heins. Put. duo Petav. Bon. Pat. Tholos. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *induit* Leid. ſec. Oxon. pr. Farn. Florent. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Petav. ſec. Exc. Gevart. Lucens. pr. ed. Vicet. *imbuit* vel *induit* Leid. pr. Vat. tert. *factis* Tholos. m. pr. *fatis* Leid. pr. Vat. pr. Ambr. ſec. Exc. Lucens. ſec. *faſtis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Voſſ. Vat. pr. m. ſec. vid. infra vs. 103. *faſtis* vel *factis* Med. quart.

71. *poſitoque tiaram*] ſic duo Leidd. Oiſel. Florent. inc. Heinſ. Bonon. Pat. Tholos. duo Ambr. tres Petav. Reg. Moret. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. Lucens. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm & ed. Antv. *poſitaque tiara* Vat. tert. *poſitoque tiara* duo Vatt. Pric. Rott. duo Med. *poſitoque tyranni* Med. pr. *poſitaque tyranni* Pal. Thuan. *poſitoque* Put. Mazar. *tecum* duo Med. *praeclara* Vat. pr. Thuan. Vat. Livin. *praeclara* vel *praelarga* Med. pr. *rogavit* Jun. pr. Oxon. ſec. *fulgentia rerum* Jun. pr. Oxon. ſec. *collecto ſenatu* Jun. pr. Oiſel. Oxon. ſec. *gaudens puerum conferre* Vat. quint. *furori* pro *favori* Med. ſec. m. pr. & Mazar. *Venus* pro *novus* Thuan. *jam tecum aſſueſceret* Ambr. pr. *heros* pro *haeres* Pric. *hic tibi* Med. ſec. ed Vicet. *cum creta* Med. pr. *cum certa* Farn. duo Med. Thuan. Petav. ſec. *conſerta* Rott. *concreta* vel *conſerta* Oxon. pr. *tenacibus* pro *tenacius* Exc. Gevart. *urbi* Med. pr. *tenero c. ab ungue* Vat. pr. Oiſel. Vat. Livin. *teneris annis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *in annis* Jun. Oxon. ſec. *non te* Tholos. *recuſſum* Put. *receſſum* vel *recenſum* vel *reverſum* Moret. ſec. *urbe* pro *arce* Jun. pr. Oxon. ſec.

82. *molles*] *velles* Rott. Med. ſec. *deludens* pro *alludens* Thuan. *regni genitor* Put. *ſolii* Petav. ſec. *ſolem* Med. quart. *fortemque paratum* Reg. *fratris* pro *fratri* inc. Heins. *ipſe volentes* Pric. Med. quart. inc. Heins *pro trigride* Moret. pr. *contingit* Jun. pr. *mihi Roma tamen* Tholos. *molita* Put. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *mirata* ed. Parm. & Vicet. mox, *accinctus* pro *accitus* Rott. *patriam* Vat. quint. *repertam* Farn. *retentam* Jun. pr. Oxon. ſec. *illa* Moret. pr. *oriente renoto* Thuan. *deterrita* vel *perterrita* Oiſel. *materno te more ferens* Moret. ſec. *Marte* pro *more* Jun. pr. *rectore* pro *ſeniore* Jun. pr. Oxon. ſec. *ſuperbas* Pal. *ſuperbas* vel *ſupernas* Med. pr. *ſub cardine rerum*] in Tholos. ultima

vox

vox deerat. *poſt tot diſcrimina* Med. tert. male. notum eſt Virgilii illud 1 Aen. vs. 208.

Per varios caſus, per tot diſcrimina rerum.

patriis pro *patrui* Mazar. Moret. ſec. *patriis ceptis* Jun. pr. Oxon. ſec.

99. *fidaeque reductum*] *fideique* Put. *ſeduſque* Med. tert. *ſiduſque* Med. quart. *reducta* Jun. pr. *remotum* Tholos. *efficio* Med. tert. Reg. Mazar. duo Petav. Pat. Ambr. tert. Moret. ſec. Ald. Var. LL. ed. Antv. *efficii* Oiſel. Petav. ſec. *obſequiis* Ambr. ſec. *officiis* Pal. Farn. Pric. duo Leidd. *qui laetus* Moret. pr. *fatis* Vat. ſec. *faſtis* Voſſ. Leid. ſec. *ſuis* pro *tuis* Tholos. *Aſiaeque* pro *Libyaeque* Vat. ſec. m. pr. *barba repente* pro *barbara Peuce* Oxon. ſec. *veniens e finibus* tres Vatt. Oiſel. Put. Reg. duo Petav. *veniens a finibus* Med. pr. *venientem finibus* Pric. Rott. Jun. pr. Oxon. ſec. Florent. m. ſec. tres Med. inc. Heins. Thuan. Mazar. Ambr. ſec. Petav. tert. Pat. Tholos. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *venientem e finibus* Vat. quint. Pal. Med. tert. *aquas* Leid. ſec. Ambr. tert. unde *venienti* corrigebat Heinſius. *vocanti* pro *vocantis* Thuan. *auxiliis* Pal. Florent. tres Med. *auxiliiſque* Med. tert. *vocatis* Vat. tert. *negatis* Exc. Laeti & Lucens. pr. Var. LL. e marg. Parm. *rogatis* ed. Parm. & Vicet. *adjurata* Med. tert. *apurcata* Moret. pr. *Libyes* Jun. pr.

111. *nunc meritam*] *non meritam* Rott. Mazar. *non meritum* Put. *repetis* Med. *ſupplicii* Bonon. *ſupplicibus* Mazar. *votoque* pro *natoque* Jun. pr. *triumphans* Pal. Med. pr. *Thyeſtiadae* Vat. tert. Oiſel. *Thyeſtidae* Put. *Thyeſtiaden* Vat. pr. m. pr. *Thyeſtiadem* Vat. ſec. Pal. Pric. Rott. Med. pr. inc. Heinſ. Mazar. Bonon. Tholos. Moret. pr. Exc. Lucens. ſec. *Thyeſtiadis* Reg. Moret. ſec. Petav. tert. *Thieſtiadae* vel *Thieſtiadis* Oxon. pr. *Thieſtiadae* vel *Thieſtiades* Leid. pr. *Thyeſtiadem* m. pr. & *Thyeſtiades* m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *diluendaque* vel *dubitandaque* Med. pr. *gratia* pro *gloria* Med. ſec. *maternae* duo Vatt. Farn. Tholos. Ambr. ſec. Moret. ſec. *materno* duo Leidd. Voſſ. Med. pr. inc. Heinſ. Put. Bonon. Pat. duo Ambr. Moret. pr. Ald. & Exc. Gevart. *matricio* Med. ſec. *maternae* vel *materno* Pric. *poſcit* pro *penſat* Ambr. ſec. mox *ſaeva* pro *falſa* Put. Ambr. pr. Sched. Gud. *parentans* Reg. Petav. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *peremptis* Put. *peremptos* Jun. pr. *parentis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. duo Oxon. duo Leidd. *parenti* Thuan *peremtae* Med. tert. *parentas* Tholos. *parentis* vel *parentans* Petav. pr. *at* vel *non* Oxon. pr. *cuncta* pro *cauſſa* Jun. pr. *cauſſa* vel *cura* Oxon. pr. *patri* Petav. ſec. Ambr. ſec. *patri* vel *patris* Oxon. pr. *pater fratrum* Tholos. *ferrum* pro *rerum* Petav. ſec. *rerum* vel *fratrum* Oxon. pr. *ſalutis* pro *ſaluti* Oxon. ſec. inc. Heinſ. *belloſos* Put. *laurum* inc. Heinſ. *lauros* ed. Vicet. *laurus* Leid. ſec. cum triginta aliis, Exc. Gevart. Lucens. pr. Var. LL. e marg. Parm. *laurus* vel *lauros* Med. quart. *iſdemque* Rott. *triumphis* Pric. Med. quart. Put. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *coeli* pro *orbi* Rott.

122. *Sed mihi jam pridem*] *pridem mihi jam* Leid. pr. Ambr. ſec. *cautum* pro *captum* Farn. Petav. ſec. Bonon. *Pieriiſque* Petav. pr. *nuper adhuc* Jun. pr. Oxon. ſec. *tuis* pro *tui* Petav. ſec. & Tholos. qui & *licet* pro *libet* habet. *tuis muris* conjecerat Heinſius. mox *muſis* pro *bellis* Thuan. *jamque Palatini* Moret. ſec. *Pallantini* Vat. ſec. *tenuatus* Oxon. ſec. *temeratus* Moret. pr. *funera* Moret. pr. *pulvere* Petav. tert. in Vat. quint. ordo verſuum ita conſtitutus —— erat, *Jam Pollentini* &c. tum *Hoſtis &c.* dein *Conceſſaque* &c. *admiſſis* pro *amiſſis* Moret. ſec. Oxon. ſec. *ſociis* vel *populis* Med. tert. *abreptis opibus* Ambr. ſec. *diſcernere* vel *diſcedere* Moret. ſec. *viſus* Petav. ſec. *juſſis* Bonon. *cardine* vel *culmine* Moret. ſec. *coeli* vel *fati* Moret. pr. *retraxit iter* Farn. *Et cunctis* Put. *cum* Med. tert. *infuſa* pro *infenſa* Jun. pr. *infenſa* vel *infeſta* Petav. pr. *ſcelerumque* Thuan. Ambr. ſec. *ſceleriſque* Vat. quint. Ambr. pr. Bonon. Pat. duo Petav. *ſcelerumque* vel *ſceleriſque* Put. *repleta* Oxon. pr. *referta* Vat. pr. in quo vetus lectio eraſa erat. *multiſque —— carinis* Jun. pr. Oxon. ſec. *triremim* Vat. pr. *triremen* Rott. *parat* Pal. Jun. pr. Oxon. ſec. *putat* omnes Vatt. Farn. Pric. Rott. *putat* vel *parat* Florent. *petit* conjecerat Heinſius. *caeſis* Rott. Thuan. Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſciſſis* vel *caeſis* Petav. pr. *remorum debilis alnis* Moret. ſec. m. pr. *gubernandis* Vat. pr. m. pr. *tuitura* pro *luitura* Lov.

141. *ab urbe*] *orbe* Mazar. *in annos* pro *inanes* Thuan. *Italia* Vat. pr. Leid. pr. Ambr. ſec. *prona*] deerat hic verſus Vat. pr. ſed manu ſec adſcriptus erat hoc ordine *Difficilis jam prona fuit*, quomodo & in Vat. tert. erat. *nec dura* Vat. pr. m. ſec. *rura* Oxon. pr. *quaeque pavor* Lov. *quiſque* Moret. ſec. *temnebat* Reg. Moret. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. *terrebat* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Exc. Laeti. *temnebat* vel *terrebat* Vat. pr. *umbroſa* Thuan. *undoſa*] ſic lib. 1. cap. 3 ep. 4 Antholog. ὑδατόεντα ῥόμεν *fluvii* habemus. *cum forte* Lov. m. ſec. inc. Heinſ. *tunc* Mazar. Moret. pr. Exc. Gevart. *fronte* pro *forte* Lov. m. pr. *domu* Leid. pr. m. pr. Petav. ſec. Ambr. ſec. *ingentes* Exc. Lucens. pr. *ingentis* Var. LL. e marg. Parm. *ingenti* Pal. Farn. Florent. duo, Med. Mazar. Petav. tert. ed. Parm. & Vicet. *moveret* pro *maneret* Tholos. *imperiumve* Farn. inc. Heinſ. *Jovis* Ambr. ſec. *legeſue* Farn. *legeſve* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *& vere* pro *vitae* Jun. pr. Oxon. ſec. *non te* Pric. m. pr. *curae* Pal. *remo-*

mota quies Jun. pr. Oxon. ſec. *victus* pro *ritus* Jun. pr. *rictus* Petav. ſec. Med. tert. *ritus* vel *rictus* Med. pr.

152. *movet anxius*] *monet* ed. Vicet. *revoluta comam* Moret. pr. *complexa parentem* Med. quart. *Alacritus* Var. LL. ed. Antv. *adeſt* pro *ait* Vat. pr. m. pr. Put. *percenire manum* Jun. pr. *percenſere* Lov. *manus* Med. quart. Put. *exſanguis* Vat. pr. & tert. *mirabile* Farn. *tanta*, ſine copula, Pal. *e gente* Thuan. *numeraſſe* Vat. pr. *numerare* Vat. ſec. Ambr. pr. *tam deſine* Oxon. ſec. *fonte* pro *fronte* Pal. *ſorores* Jun. pr. Leid. pr. Oxon. ſec. *ſonores* Oiſel. *ſonoras* Med. quart. *ſonoris* Vat. pr. Pric. m. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *ſonoris* vel *ſorores* Med. tert. *ſonoris* vel *ſonoras* Exc. Schott. *dixit* & Vat. ſec. *placidum* Mazar. *placidis* vel *blandis* Lov. *ſecura* pro *ſublime* Vat. tert. *laetanti* pro *roranti* Thuan. *umbravere nitentes* Med. ſec. *Heliade* Med. quart. *ruunt electra* Lov. *regit* pro *tegit* Pal. *curraque paterna* Lov. m. pr. *inſertus* Petav. pr. *Pheton* ambo Moret. *glaucoſque* Med. quart.

167. *Fultaque*] *Sculptaque* Voſſ. Leid. ſec. Exc. Gevart. *furtaque* Bonon. unde *fulvaque* conjecerat Heinſius. *nubilis* inc. Heinſ. *mutavitque* pro *mutatumque* Florent. & *flumen* Med. tert. *Cycnique ſodales* Exc. Lucens. ſec. Var. LL. ed. Antv. *extenſas* Florent. Farn. Moret. pr. Exc. Lucens. pr. ed. Vicet. *excelſas* Thuan. *extenſas aſtergit* Pal. *exſtructas* Vat. tert. m. pr. *aſperſit* Ambr. ſec. *extendit* vel *aſpergit* Vat. pr. *alas* vel *boras* Med. tert. *ſtellifer* duo Vatt. Farn. Pric. Med. tert. *ſtelliger* Vat. pr. & tert. Oiſel. Florent. duo, Med. Reg. Ambr. ſec. Oxon pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *ſimoontis* pro *ſinuatis* Jun. pr. Oxon. ſec. *flexibus* Vat. Livin. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. *fluctibus* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. *flexibus* vel *fluctibus* Vat. pr. Med. tert. *ligat* Vat. ſec. Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *rigas* Jun. pr. *gladiique* Oxon. ſec. *gelidoque* pro *gladioque* Pric. m. pr. *tremendus* Med. quart. *ſubterfluit* Pat. *Uriona* Ambr. pr.

178. *Hoc Deus effulgens habitu*] *Deus eff. habitus* Vat. Livin. *decus eff. habitus* Ald. *ritu* pro *habitu* Med. quart. *proſpexit* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Reg. Voſſ. Exc. Laeti. *proſpectat* duo Leidd. & plurimi alii optimae notae, Exc. Gevart. Lucens. pr. Cod. Rhem. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. ſic infra *reſpectare* vs. 273. *cum talia* Leid. pr. & *talia* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *fatus* inc. Heinſ. *ſic te jam* Vat. Livin. *ſic jam te* Farn. Pat. duo Ambr. *jam ſic te* Jun. pr. *jam te ſic* duo Vatt. Pal. Med. pr. Put. Thuan. Petav. pr. Oxon. ſec. Ald. *aulae* pro *orae* inc. Heinſ. m. pr. *cornipedes — tuos* Tholos. *in gramine* Put. *dictis* pro *Tuſcis* Thuan. *figis* vel *frangis* Med. tert. *Herebi* Pal. *digniſſima* Rott. mox, *Pheton* pro *Phaëthon* ambo Moret. *flamina* pro *fulmina* Ambr. pr. *flumina* Lov. Mazar. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *princeps* pro *praeceps* Ambr. pr. *in numeris* Rott. Med. ſec. *offlavit* Put. Ambr. pr.

191. *bacchatur*] *bacchatus* Rott. *aut ſolis* duo Leidd. duo Oxon. *an* Jun. pr. *ſic fatur* Ambr. pr. *Venetos* Med. tert. *Venetos Ligureſque* Vat. tert. *omnes* pro *amnes* inc. Heinſ. *Ticius* Med. quart. *Tociuſque ardua* Jun. pr. *Ticius & Ardua* Oxon. pr. *Ticius atque ardua* Oxon. ſec. *Ticinus atque ardua* duo Leidd. & *Addua* Moret. pr. Exc. Laeti. *atque* duo Vatt. Pric. Rott. duo Med. Lov. Tholos. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. Bonon. tres Petav. ed. Vicet. Exc. Lucens. pr. Var. LL. e marg. Parm. *adua* Rott. duo Medd. Ambr. tert. ed. Vicet. *Addua* Petav. pr. Thuan. Exc. Lucens. pr. *ardua* tres Vatt. Oiſel. Florent. duo Med. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. ſec. Lov. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ardea* Vat. tert. m. ſec. Moret. pr. *Abdua* inc. Heinſ. Ald. *Abdua* vel *Ardua* Mazar. *exſultant* vel *inſultant* Med. tert. *Dryades* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *Dryadas* duo Leidd. Oxon. pr. Med. tert. Put. Reg. Mazar. Bonon. duo Petav. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *ac ruſtica* Lov. & tres Vatt. Pric. Oiſel. *jam* Ambr. tert.

201. *non parvum*] *parvo* Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. ut & *Nerona* pro *Verona* Var. LL. ed. Antv. *an moenia* Jun. pr. *judicis* pro *vindicis* Farn. *baſtae* pro *Aſtae* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. quatuor Med. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Tholos. duo Ambr. Leid. pr. Exc. Lucens. pr. ed. Vicet. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. & marg. Parm. in Petav. pr. erat gloſſa, i. e. *Ravenna*. *qui rurſus* Vat. quart. *jam* vel *dum* Oxon. pr. *pacta vovet* Oxon. ſec. *pacta manet* Farn. *prata* ed. Vicet. *pacta* Exc. Lucens. pr. *facta* Tholos. *picta* Reg. m. pr. *multare* Farn. *placet* pro *parat* Petav. tert. *fato* pro *ſentit* Farn. *ſentis* Reg. *ſenſit* Med. ſec. *ſentit* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Florent. duo Med. Moret. pr. Lov. Oxon. pr. *faverem* Vat. ſec. m. pr. *convertit* Vat. pr. m. pr. & tert. Oiſel. *parat* pro *pavit* Vat. tert. m. pr. *aquas* pro *aves* Put. *Ibinios* Oxon. pr. Leid. pr. m. pr. *Ivinios* vel *Ionios* Moret. ſec. *Bithinos* vel *Ionios* Med. tert. *Intinios* m. pr. & *continuos* m. ſec. Lov. *obliquum* Florent. m. pr. *oblitum* Leid. pr. m. pr. Oxon. ſec. Put. duo Petav. Bonon. Lov. Ambr. pr. Moret. ſec. *violatum* Jun. pr. Oxon. ſec. Med. tert. *ominis* pro *omnibus* Med. tert *apparuit* pro *arripuit* Med. ſec. *ut Roma* Farn. *pericla* Rott. *a* pro & Thuan. *belli medio* Vat. pr. Oiſel. Oxon. pr. *medius* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Vat. pr. m. ſec. *medi* vel *medius* Vat. quart. *medio* vel *medius* Reg.

213.

213. *Jamque opportunam*] *Jam quoque oportuna* Leid. ſec. *opportuna* Farn. *ppuſtimam* vel *repentinam* Lov. *victu* pro *motu* Jun. pr. *rictu* conjecerat Heinſius. *ſtupuiſſe* Tholos. *ſtrepuiſſe* Exc. Laeti, Lucens. pr. Var. LL. e marg. Parm. *ſtatuiſſe* ed. Parm. & Vicet. *Perfidiam gaudet* Petav. tert. *praebent* Lov. Ambr. ſec. Jun. Oxon. ſec. Exc. Gevart. *praebens* ſine copula', Leid. ſec. Voſſ. Vat. ſec. Farn. Pal. Pric. Rott. duo Med. inc. Heinſ. Mazar. Tholoſ. Petav. tert. ed. Parm. & Vicet. *praebent* vel *praebens* Leid. pr. Med. quart. *relegens* vel *praebens* Med. pr. *praebent exempla ſorores* Moret. ſec. *praebent ex. ſorores* & *praebens ex. ſaboris* ex emendatione, Lov. *ſobores* Petav. ſec. *labores* Ambr. ſec. *labori* Oxon. pr. Ald. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *laborum* Vat. tert. Reg. Moret. pr. *laboris* duo Vatt. Pal. Pric. Rott. Florent. tres Med. Inc. Heins. Put. Thuan. Mazar. Petav. pr. Ambr. pr. *labores* vel *laboris* Leid. pr. *pulvere* Pric. Rott. *vulnere* Pal. Med. pr. *pectore* Lov. *certis* pro *cunctis* Jun. pr. Oxon. ſec. *quo* Jun. pr. & Oxon. ſec. *aqua* pro *qua* Thuan. *vacat* Put. Petav. ſec. *decidit agmine* Bonon. Petav. tert. *damnis ſecurus* Med. tert. mox, *vertis* pro *vertit* Lov. *Barbariam* duo Leidd. Rott. Oiſel. Florent. Med. pr. Petav. ſec. Tholos. Ambr. ſec. Lov. Moret. ſec. *nobiſque* Reg. *utrumque* Lov. *utrique* Vat. pr. *nobiſque iſtumque* Pal. *caperent* & *dediſſent* Vat. ſec. qui & *Halarice* habet. *Ni color* Petav. ſec. *feſtinantis* Jun. pr. Oxon. ſec. *feſtinatus* vel *feſtinantis* Med. tert. *Halani* Vat. ſec. *Depoſitum* Moret. pr. Tholos. *trabeaſſet* pro *turbaſſet* inc Heinſ. *cautus* Rott. duo Petav. Bonon. Pat. Tholos. Var. LL. ed. Antv. dein *juraſſe* pro *vitaſſe* Pat.

227. *gentis reliquum*] ſic duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *genti reliquum* Oiſel. *gentis* Pric. *genti* Med. tert. m. pr. Put. Petav. ſec. & pr. m. ſec. Bonon. duo Ambr. Exc. Lucenſ. ſec. *genti* vel *gentis* Pat. *reliquae* Med. quart. *reliquus* Leid. pr. tres Vatt. inc. Heinſ. Mazar. duo Petav. Bonon. Pat. duo Ambr. *genti reliquus* Moret. pr. Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *gentis reliquus* & in margine adſcriptum f. *genti*. Lov. *in noſtrum* Vat. ſec. Med. tert. Thuan. Mazar. Petav. tert. Tholos. Ambr. tert. Moret. ſec. duo Oxon. *& noſtrum* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Ambr. ſec. *i noſtrum* Leid. ſec. duo Vatt. Farn. Med. quart. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Pat. Ambr. pr. Exc. Gevart. *in* vel *i noſtrum* Var. LL. e marg. Parm. *triumphis* pro *tropaeum* Vat. quint. *Nec tamen* inc. Heinſ. Tholoſ. *tendebat* Tholoſ. *vertice* Leid. ſec. Pric. Rott. Med. ſec. Thuan. Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. tert. Voſſ. Jun. pr. Oxon. ſec. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. *tramite* vel *vertice* Oxon. pr. *oblique vertice* vel *occulto tramite* Pal. Med. pr. *montis* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *montes* Leid. pr. duo Vatt. Oiſel. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Pat. Petav. tert. duo Ambr. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv. *montis* vel *montes* Vat. pr.

231. *Si qua*] ſic duo Leidd. duo Vatt. Pric. Florent. Ambr. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Gevart. & Lucens. pr. *Si quas* tres Vatt. Pal. Farn. Rott. *Si quam* Put. *populos* Voſſ. Leid. ſec. Exc. Gevart. *poſſit* Moret. ſec. *in Renos* Lov. Oxon. pr. *in Cretos* Oxon. ſec. *Rhenos* Reg. Moret. ſec. *Gallos Rhetoſque* Moret. pr. *exſtat* pro *obſtat* Med. quart. *divorum* pro *divinum* Pat. *poſſit Pectus* Lov. Moret. pr. *pectus Poſſet* Ambr. tert. *numina regni* Pal. Farn. Pric. Rott. Med. quart. Thuan. Tholos. Petav. ſec. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. ed. Vicet. *munera* Jun. Oxon. ſec. *lumina* vel *numina* Med. pr. *nonnumquam repperit* Pric. Petav. ſec. *Non potuit* Lov. *ſcelerique* Var. LL. ed. Antv. *ſexu* pro *ſenſu* Vat. tert. *excluſis* Pric. Med. tert. Mazar. Pat. Petav. ſec. *conſedit* tres Vatt. Rott. Exc. Laeti. *concedit* Oiſel. *confidit* Farn. Ambr. ſec. Leid. pr. Lov. Moret. ſec. Exc. Schott. & Lucens. pr. *confidit* Vat. ſec. Pal. Pric. Florent. Med. pr. inc. Heinſ. Petav. ſec. Tholos. Ambr. tert. Jun. pr. Oxon. ſec. ed. Vicet. *confidit* vel *conſedit* Med. tert. *in imo* Exc. Laeti, Ald. *in uno* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucens. pr. Cod. Rhem. ed. Parm. & Vicet. *fraudeſque* pro *frondeſque* Pal. *Arboreos* Med. tert. Put.

241. *Et taetris*] *e tetris* Farn. *tetricis* Vat. pr. m. ſec. inc. Heinſ. vid. Spartian. in Severo p. 70 l. 12. *jubis* Med. pr. *herbis* Moret. pr. *animique vapore* Lov. *animique pavore* Farn. vet. Gyr. *anniſque* Vat. pr. m. ſec. Thuan. *amniſque* Med. ſec. Vat. Livin. *omnique* Var. LL. ed. Antv. *animique* duo Leidd. inc. Heinſ. Jun. pr. Oxon. ſec. *Auſtrique* conjiciebat Heinſius, qui adſcripſerat Lucan. Lib. x. 222.

—— teſtis tibi ſole peruſti
Ipſe color populi, calidique vaporibus Auſtri.

acta lues Pal. Pric. Oiſel. m. pr. Florent. duo Med. Reg. m. pr. Put. Mazar. Ambr. pr. Lov. Voſſ. Jun. pr. Oxon. pr. Leid. ſec. *arta* Exc. Gevart. unde *atra* legit Heinſius. *ſeverus* pro *ſuperbus* Put. *Ingeret* Med. ſec. *capturaque* Leid. pr. *tabes* Vat. pr. & ſec. Bonon. Exc. Laeti & Lucens. pr. *rabies* Vat. tert. Med. tert. m. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. ed. Parm. & Vicet. *tabes* vel *rabies* Petav. pr. *victus* pro *luctus* Tholos. *& dictis* Moret. ſec. *procacius* Lov. *campo* vel *bello* Petav. tert. *quam qui* Leid. ſec. Exc. Gevart. *quamquam* Rott. *animos* Pal. inc. Heinſ. *ſubnegat* Petav. ſec.

250. *rarum*] ita Vat. Livin. *rerum* Leid. pr. m. pr. cum duodecim aliis Ald. & ed. Vicet. *rarum* vel *rerum* Vat. quart. Pric. m. ſec. Med. pr. *decerpere* Pal. Pric. m. ſec. *diſcerpere* Med. tert. *transfuga* vel *callida* Med. tert. *inde dies* Ambr. tert.

decreſcere caſtris Rott. *deſcendere* vel *diſcernere* Pal. *Seditio* Reg. Oxon. pr. m. ſec. Tholoſ. Ambr. tert. *Diſcidio* Jun. pr. Oxon. ſec. *deditio* omnes Vatt. Pal. Farn. *cunei* vel *cuncti* Med. tert. *ſimul* pro *palam* Ambr. ſec. *decreſcere* Put. Ambr. pr. *deſcendere* Pric. Farn. duo Med. Reg. Lov. Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. ſec. Leid. pr. Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *deſciſcere* Ambr. tert. infra 262. *diſcedere* vel *deſcendere* Med. pr. *diſcernere* vel *deſcendere* Pal. *turbae* Vat. pr. & tert. Put. Jun. pr. Oxon. ſec. *Proſequitur* idem Oxon. *vanoque* Pat. Ambr. pr. *varioque* duo Vatt. Put. Thuan. Petav. ſec *frequens* Put. Thuan. Oxon. ſec. *fremens* vel *frequens* inc. Heinſ. retentat vel *retemptat* Vat. tert. *mox bella* inc. Heinſ. Jun. pr. Oxon. ſec. Med. tert. *regit* pro *gerit* Pat. *jam numina* Med. tert. *nomina* duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Petav. pr. m. ſec. Tholoſ. duo Ambr. Jun. Oxon. ſec. Lov. Moret. ſec. Vat. Livin. Exc. Schott. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *numina* tres Vatt. Rott. Reg. Mazar. Vat. pr. m. pr. *numina* vel *nomina* Vat. quint. Pric. Oiſel. Petav. tert. *fletu precibuſque* Florent. Med. pr. Reg. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *precibus fletuque* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. *flexuque* inc. Heinſ. *poſcentibus* Vat. quint. *patientibus* Pric. *parentibus* Petav. ſec. Moret. ſec. *pereuntibus* Jun. pr.

260. *acra*] *ora* Jun. pr. *feroces* Jun. pr. *conatus* Tholoſ. *quae* Oxon. ſec. *relictos Deſtituere favos* vel *relictis Deſcivere favis* Med. tert. *Diſceſſere* quint. *Deſtituere* Florent. Jun. pr. Oxon. ſec. *Diſcivere* Put. *Deſcivere* vel *Ceſſavere* Vat. quart. *exactus* pro *exhauſtus* Leid. pr. *apes* pro *opes* Vat. tert. m. ſec. Med. ſec. *oves* Jun. pr. *oblata* Thuan. *tenebrae* pro *latebrae* Vat. quart. Med. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. *curis* pro *ceris* Vat. tert. m. pr. *remittit* Reg. *notaſque* Farn. *notas* ſine copula, duo Leidd cum viginti duobus, Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *Adſpicis* Jun. pr. Oxon. ſec. *diverſo* Pal. Med. pr. *ſtamina* Moret. pr. *Praeſenti* Jun. pr. Oxon. ſec. *reſolvit* duo Vatt. *revellit* Put. *reviſit* Vat. tert. m. pr. *peragit* Med. quart. *peragens* vel *peragrans* Med. tert. *cum murmure* tres Vatt. Pal. Pric. Vat. ſec. m. ſec. *tum.* Farn. tres Petav. Tholos. Ambr. ſec. Lov. Moret. ſec. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *tunc* Vat. pr. Rott. Oiſel. Med. ſec. Reg. Moret. pr. Jun. & Oxon. pr. duo Leidd. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *Pro tanto* Petav. ſec. Oxon. ſec. *Proh leviter tanto* Tholoſ. *Proh tanto* Moret. ſec. *Pertento* Put. Oxon. pr. *Proh tanto* vel *Praetento* Reg. *tenpto* Jun. pr. *cunto* Leid. ſec. *expers* tres Vatt. Farn. duo Med. Reg. Thuan. Mazar. Petav. ſec. Oxon. pr. *expers* vel *exſpes* Vat. tert. *reddi ſpectacula* Farn.

273. *Tunc ſic Auſonium*] *Tum* Oiſel. *Aonium* Jun. pr. *Aoniam* Reg. *proſpectans* Pat. *deſpectans* Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *dixit* Put. Pat. Ambr. pr. Sched. Gud. *legio* Farn. *genio* Vat. pr. m. pr. *ſociare* pro *ſatiare* Jun. pr. *ſatiere* Med. ſec. *ſatiata* Leid. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *cruentum* Pat. *veſtris* pro *noſtris* Pal. *Heu ego.* Pal. *qui tanto* Put. Ambr. pr. *fatebar* vel *ferebar* Lov. *ceu legibus* Exc. Laeti. *Addictus* ſine copula, Petav. ſec. *Adcituſque* Ambr. tert. *Adductuſque* Jun. pr. Bonon. *fletu* pro *flatu* Tholos. *frequentum* Lov. Voſſ. Exc. Gevart. *frequent* Farn. *frementum* conjiclebat Heinſius. *quae flumina* Oxon. ſec. *ſequar* Med. pr. Pat. *querar* Tholoſ. Ambr. pr. *queror* Jun. pr. Oxon. ſec. *nec me* Vat. tert. Pal. *me non* Vat. pr. Oiſel. *non me* duo Leidd. duo Med inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. Lov. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *fallacia* Pal. *Pollentia* vel *fallacia* Vat. pr. Med. pr. *Fallantia* vel *Pollentia* Reg. *Nec* Lov. *captae* Oxon. pr. Leidd. pr. Lov. *cruciantur* Moret. pr. *cruciatis* tres Vatt. Pal. Rott. Exc. Laeti. *cruciaſtis* Leid. pr. & viginti duo alii, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *hoc* Leid. pr. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *haec* duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *proſpera* Put. Petav. pr. *fata* Med. tert. *tulerit* Exc. Laeti. *tulerat* Lov. Jun. pr. Moret. ſec. *mortiſque* Moret. ſec. *Martis miſces* Jun. pr. *nunc funditus* Put. Ambr. pr. *catervas* Jun. pr. Oxon. ſec. *Impiger* Reg. *adnotis* Med. tert. *ammonitus* Petav. ſec. *ad monitus* Lov. m. ſec. *cum corpore* Vat. ſec.

286. *Apenninum*] *Apennini* Lov. Moret. ſec. *huc eſſe* Bonon. *ferebant* Reg. *ſilicum* pro *Siculum* Jun. pr. *Finibus ab Ligurum* Vat. pr. Vat. Livin. *ad* Farn. ed. Vicet. *a* duo Leidd. cum triginta aliis, Exc. Gevart. Var. LL. e marg. Parm. *Alligerum* Jun. pr. Oxon. ſec. *alligurum* Put. *Liguris* Var. LL. ed. Antv. m. ſec. *populos Ligurum* Vat. quint. *complectitur* duo Leidd. & plurimi alii, Exc. Gevart. Luceus. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Italiae* Lov. Moret. ſec. Ald. *perpetuos* Oiſel. *diſterminat* Petav. pr. *diſterminat* vel *diſcriminat* duo Vatt. *tactu* Leid. pr. *His* Tholos. *Hic* Farn. Thuan. Mazar. Pat. Leid. ſec. ed. Parm. & Vicet. *Hinc* Rott. Petav. ſec. *Hunc* Leid. pr. Jun. pr. duo Oxon. Vat. pr. & ſec. Exc. Laeti & Lucens. pr. *Huc* Vat. quart. Med. quart. Put. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. Vat. Livin. Sched. Gud. *Hic* & emendatum *Haec* Petav. pr. *Huc* vel *Hic* Med. pr. *Non* vel *Nunc* vel *Huc* vel *Hunc* Vat. tert. *continuo curſu* Ambr. ſec. *currere* pro *tendere* Farn. *mentis* pro *menti* Oiſel. *valuiſſem* Vat. ſec. Farn. Petav. tert. Ambr. ſec. infra vs. 303. *voluiſſem* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *appeterem* Rott. Med. ſec. Thuan. *appeterent* Jun. Oxon. ſec. *forma* Put. Ambr. pr. *meliore* Vat. ſec. ed. Vicet. *majore*

duo

duo Leidd. & alii magno numero, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *majore perillis* Sched. Gud. *majore peruſtis* Lov. *peruſtus* Med. tert. *peruſtis* vel *peremtis* Pal. Med. pr. *praeuſtis* conjiciebat Heinſius.

296. *cultas ſegetes*] *multas* Thuan. *non ſunt* pro *nobis* Jun. pr. Oxon. ſec. *noſtra* tres Vatt. Rott. Thuan. Pat. Petav. pr. *nobis* vel *noſtra* Vat. tert. *Romanas* Moret. ſec. *praedaque tenebor* Bonon. *tenebit* Moret. pr. *excitum* pro *exertum* duo Vatt. Rott. Med. ſec. Petav. pr. Pat. Exc. Schott. *exutum* Thuan. *excitum* vel *exertum* Vat. quart. *vipera ſuccingar & angue* pro *raperem ſuccinctior agmen* Thuan. *caperem* Pat. *agmen* vel *orbem* Vat. tert. *Feralis* Pal. *Rettudit* Sched. Gud. *Contudit* Med. tert. *Retudit* Put. duo Petav. Bonon. Ambr. pr. Moret. ſec. Voſſ. Leid. ſec. Exc. Gevart. *Reccudit* Var. LL. Antv. m. pr. *Reppulit* inc. Heinſ. *Extulit* Med. quart. ed. Vicet. *Rettulit* tres Vatt. Pal. Farn. Oiſel. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Rettulit* vel *Rettudit* Vat. ſec. *Rettulit* vel *Contudit* Reg. *Rettudit* vel *Contudit* Pric. *animas* Farn. *belloque* Rott. *remerſo* Petav. ſec. *retonſo* Jun. pr. Oxon. ſec. *reverſo* vel *remenſo* Med. tert. *pro foedere* duo Vatt. *per foedera* Leid. pr. Oxon. pr. Pal. Med. pr. Put. Petav. tert. Reg. m. pr. Bonon. Ambr. pr. Sched. Gud. *tum vis* Vat. ſec. inc. Heinſ. *exemta* pro *exſtincta* Thuan.

305. *Tunc mihi, tunc*] *Tum tibi, tum* Voſſ. Leid. ſec. *Te mihi cum* Moret. ſec. Jun. pr. duo Oxon. *Tum* tres Vatt. Rott. Med. ſec. Petav. pr. Put. Lov. Ambr. pr. Exc. Gevart. *Tunc — cum* vel *ne* Reg. *tum* Farn. Pric. Rott. Pal. duo Vatt. Med. tert. Petav. pr. Ambr. pr. Put. Lov. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *cum* novem alii. *tum* vel *te* Vat. pr. *luctum* pro *letum* Vat. ſec. *noſtrum clementia regem* Farn. *dementia* Vat. quint. *mentem* pro *gentem* Pal. inc. Heinſ. *captorque* Jun. pr. *qui jam* Petav. ſec. *ſolatia moeſto* Leid. pr. *Conſiliumne* Vat. quint. Farn. *Conſiliumve dabit* Oxon. pr. Leid. ſec. *feret* Rott. inc. Heinſ. Thuan. Pat. Lov. Var. LL. e marg. Parm. *dabit* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Florent. duo Med. Reg. Mazar. Voſſ. Vat. Livin. Exc. Gevart. *ſociis* Jun. pr. Oxon. ſec. Ald. *ſocius* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Petav. tres Ambr. Vat. Livin. ed. Vicet. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *O utinam* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Florent. duo Med. Mazar. Reg. Oxon. pr. *meritos* pro *cunctos* Var. LL. ed. Antv. *quis tam duro* vel *quiſquis duro* Med. tert. *nuſquam* conjecerat Heinſius. *Deſiit* Florent. Mazar. Petav. pr. m. ſec. inc. Heinſ. *Deſinit* duo Leidd. & plurimi Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Deſinet* Vat. quint. Pal. *Deſinet* vel *Deſiit* Vat. quart. *Afferretque* Put. *lucta leviore* Jun. pr. *unta manus* Jun. pr. Heinſius tale ſignum ✠ appoſuerat. *nulla fides* Oxon. ſec. *laſſa* Lov. *laeſa* vel *fracta* Vat. quart. *nulluſve* Pal. Petav. ſec. Bonon. *nulluſque* tres Vatt. Farn. Put. Thuan. Petav. pr. m. pr. Pat. ed. Vicet. *clientem* Put. *Offenſi* Leid. ſec. & reliqui fere omnes, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. Var. LL. ed. Antv.

316. *Quid moror inviſam lucem*] *invitam* Jun. pr. Oxon. ſec. *qua ſaepe* Med. quart. *quave* Tholoſ. Voſſ. Jun. pr. Exc. Gevart. *arva* Ambr. tert. Vat. Livin. *arma* Vat. pr. m. pr. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. Lov. duo Ambr. Ald. Exc. Cod. Rhem. *aut numquam* Pric. Put. *hunc* pro *haud* Var. LL. ed. Antv. *potentes* Petav. tert. *nomen noſtras* Leid. pr. tres Vatt. Pal. Florent. tres Med. Reg. Mazar. Ambr. ſec. Oxon. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *circumſonat* Farn. Pric. Rott. Tholoſ. inc. Heinſ. *circumſonet* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Hoc* Moret. pr. *memorant* Med. pr. *retendit* Vat. quint. *recedit* Med. ſec. *tenendus* Farn. *tetendit* vel *retendit* Vat. pr. *recedit* vel *retendit* Oxon. pr. *aquilas horrens* Jun. pr. Oxon. ſec. *euntes* Jun. pr. *fantia* pro *ſaucia* Oiſel. *languidus* Oiſel. *languidus* vel *lividus* Vat. pr. *ſtringentes* pro *ſtridentes* Moret. ſec.

324. *ſic rite*] *cum* Oxon. ſec. *tum* Exc. Lucenſ. ſec. *luce* Med. tert. *triſte* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *rite* Vat. pr. Oiſel. Put. Petav. tert. Bonon. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *famem* pro *facem* inc. Heinſ. *cui lumen* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *cum* Med. quart. ed. Vicet *ſic* Pat. *Circa* Pal. *purgando* Farn. *in dira* Var. LL. e marg. Parm. *dura* Med. quart. *purificumque* Vat. pr. Med. tert. Ambr. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. ſec. *terrificumque* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. *turrificumque* Moret. ſec. *turificumque* Oiſel. Petav. tert. inc. Heinſ. *thurificumque* Leid. ſec. Voſſ. Put. Petav. ſec. Bonon. duo Ambr. Exc. Gevart. *purificumque* vel *thurificumque* Pric. Heinſius *luſtrificumque* conjecerat, ſed poſt mutavit ſententiam, vulgatam probans. Idem adſcripſerat „ ſic *Jupiter ſalutaris* Trebell. Pollio in „ Gallienis p. 177. *Pax igitur Deûm quaeſita,* „ *inſpectis Sibyllae libris, factumque* Jovi SALUTARI *ſacrificium.* vid. Caſaub. p. 206. Salmas. „ p. 280. *precatur* Med. tert. *precatus* Jun. Oxon. ſec. Leid. ſec. *adverſus* Farn. *adverſis* Leid. ſec. cum ſedecim aliis & Exc. Gevart. *averſis* tres Vatt. Florent. Med. pr inc. Heinſ Petav. tert. Bonon. duo Ambr. Lov. Vat. Livin. Exc. Schott. Lucenſ. pr. & ed. Vicet. *adverſis* m. pr. & *averſis* m. ſec. Moret. ſec. *jaculatus* Petav. ſec. *in altum* Thuan. *aſtrum* Var. LL. e marg. Parm. *Auſtrum* Bonon. Tholoſ. Auſtrum vel *Hiſtrum* Oxon. pr. *temptata* pro *cantata* Thuan. *captata* Moret. pr. Var. LL.

ed. Antv. *pericula* pro *piacula* Vat. quint. Med. pr.

331. *interea*] *interior* Vat. tert. m. pr. *tradet* Pal. *Arabes* vel *atavi* Med. tert. *coluiſſe* Reg. Thuan. *per orbem* Bonon. *Dacia* Leid. ſec. m. pr. duo Vatt. Pric. Reg. Oxon. pr. Ambr. tert. Ald. *Dacica* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Ambr. tres Petav. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *frangeret* Oxon. ſec. *fregeret* Vat. quint. Jun. pr. Oxon. pr. *fregerat* duo Vatt. Oiſel. Med. tert. Put. Bonon. Tholoſ. duo Petav. tres Ambr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *fregerit* Leid. ſec. duo Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Reg. Thuan. Mazar. Petav. ſec. *redegeret* Vat. pr. *redegerit* duo Vatt. Farn. Pric. Thuan. Jun. pr. Oxon. ſec. *redegerat* Vat. Livin. cum viginti aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Cum cinxere faces* Med. tert. *Cumque faces cinxere* Ambr. ſec. *falces* Pat. *faſces cinxere* duo Leidd. & viginti quinque alii, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Hypanim* Vat. pr. *Hypanim* Vat. quart. *Hypanum* Vat. ſec. tres Med. ed. Vicet. *Hypanen* Moret. pr. *Hypanem* Reg. Ambr. pr. *Hypani* Med. ſec. *ſtupuit* Reg. Var. LL. e marg. Parm. *tribuit* Put. Ambr. pr. Exc. Schott. in quibus Gronovius conjecerat *erubuit*. *Maeotica* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *Macotia* Leid. pr. Oiſel. Petav. ſec. Bonon. Exc. Lucenſ. pr. *Maeotia* vel *Maeotica* Vat. pr. vid. IV. Conſ. Honor. 180.

339. *Nec tantis patriae*] ita duo Leidd. cum viginti quatuor aliis, Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *De tantis* Var. LL. ed. Antv. *Non tantis* Farn. ed. Vicet. *Nec deſideriis tantis ad bella* Med. quart. *ad bella* Leid. ſec. *Marce* Pal. [De hoc Marci Antonini praelio vid. Caſaub ad Hiſt Aug. p. 70. Heinſius.] *Marte* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. tres Med. Ambr. pr. Petav. tert. ed. Vicet. Ald. *redit* Vat. quart. *redens* Vat. pr. m. pr. Rott. *cincta* Vat. pr. *uncta* Petav. tert. *cunctam* Var. LL. ed. Antv. *Italiam* pro *Heſperiam* Med. tert. *Laus ubi* Farn. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Moret. pr. duo Ambr. Jun. Oxon. ſec. Sched. Gud. *tibi* Leid. pr. Tholoſ. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *jam* Jun. pr. *in hoſtes* duo Vatt. Put. Bonon. duo Petav. *Occidit* pro *Decidit* Jun. pr. *deuſo tepidum* Var. LL. ed. Antv. *crepitus* Pal. *crepitum* Med. pr. *ſtrepitum* Thuan. *tepidum* Vat. ſec. Moret. pr. *flammante* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *fumante* Vat. pr. *in tabeſcente* Oiſel. *hinc* Petav. ſec. *Subſidit* Pric. Med. tert. Florent. m. pr. duo Petav. Tholoſ. Ambr. & Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *Subſedit* omnes Vatt. Pal. Farn. Oiſel. *Succedit* Med. quart. *liquefacta* duo Oxon. *vulnere* Pal. Med. pr. *fulgura* Oxon. ſec. *fulmine* Pat. de *fulmine* vid. Capitolin. p. 32. l. 33. Salmas. p. 95. *ſubitos* Petav. ſec. *fulxere* Vat. quint. *ignes* pro *enſes* Thuan.

347. *Tum contenta*] *Tum* Vat. pr. Oiſel. *concepta* Lov. *contepta* Med. tert. *contempta* inc. Heinſ. Thuan. duo Petav. Ambr. pr. Moret. ſec. duo Oxon. *ſolo* Jun. pr. Oxon. ſec. *leti* pro *teli* Jun. pr. *Chaldaea*] Heinſius adſcripſerat. *De Chaldaeis hoc vulgo credebatur*. Vid. Lamprid. in Heliogabalo pag. 104. l. 14. *ceu* Put. Petav. ſec. Moret. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. *gramina* Pat. *numina* vet. Gyr. *eſſe Tonantis* Vat. ſec. Med. quart. *Marci* Vat. Livin. *morti* Med. quart. *Marti* Med ſec. Ald. ed. Vicet. *Martis* Mazar. Jun. pr. *motti* vel *noſtri* Reg. *mores Marci* Vat. ſec. Jun. duo Oxon. Reg. m. ſec. *morari* pro *mereri* Pric. *ſubſidium* Vat. Livin. *deſit* Jun. pr. Oxon. ſec. *veſtra manus* inc. Heinſ. Tholoſ. *aër* Oiſel. *humanos* Lov. *Nec tibi* Pal. Farn. Rott. duo Med. inc. Heinſ. Oxon. pr. Petav. ſec. *ſocii* Put. *virtute* pro *ſudore* Var. LL. ed. Antv. *ambirent* ambo Moret. Ald. Exc. Gevart. *flamina* Put. Ambr. pr. *flumina* Leid. pr. Ambr. tert. Med quart. *vulnera* Lov. m. pr. & ex conjectura *fulgura*, quomodo & Heinſius reſcribebat.

356. *miſſi*] *juſſi* Pal. Med. pr. *promiſſa* pro *reſponſa* duo Vatt. Put. Petav. pr. m. pr. Bonon. Ambr. pr. *promiſſa* vel *reſponſa* Petav. tert. *moranti* Pric. *Attulerant* Oxon. ſec. *urbem* Florent. m pr. Petav. ſec. Tholoſ. Jun. pr. Moret. ſec. *urbi* vel *urbem* Lov. *urbem* vel *orbis* Oxon. pr. *donec differri longius urbis Communes*] deerant haec in Oxon. ſec. *Non permiſſa* pro *Communes non* Pal. Med. pr. *Immunes* Farn. *artis* pro *altis* Vat. quart. Put. Ambr. pr. *arctis* Vat. quint. *Proſiliit* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Proſiluit* duo Leidd. & plurimi Codd. Exc. Gevart. *palam* Lov. Tholoſ. *coruſcus* Rott. *vultuſque coruſcos* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Lov. Put. Reg. Thuan. Mazar. duo Petav. Bonon. Pat. tres Ambr. Voſſ. ambo Moret. Vatt. Livin. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Schott. Cod. Rhem. & ed. Vicet. *Intulit* Thuan. *avidum te* pro *cunctantem* Med. quart. *Diſſimulata thoris* Pric. *Auguſta* Jun. pr. qui & *feror* pro *queror* habet. *precor* Vat tert. m. pr. Reg. Oxon. pr. *Ligus* Vat. pr. Ambr. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. vid. Silium Lib. VIII. 525. *Ligur* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Venetumque* pro *vetitumque* Moret. pr. *propinqui* Put. Ambr. pr. *Pace* vel *Luce* Petav. tert. *decernens* Pal. Farn. Oxon. pr. *diſcernes* Thuan. *diſcernens* tres Med. inc. Heinſ. Put. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. duo Petav. tres Ambr. Lov. Voſſ. Moret. ſec. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Schott. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *primis* pro *parvis* Jun. pr. Oxon. ſec. *Torquebat* Pal. Med. pr. & tert. m. pr. *Rubico* Vat. quart. *Tibrin* Leid. pr. Pric. Tholoſ. *Tigrin* Jun. pr. *Tibrim* quatuor Vatt. Pal. Rott. *Tybrin* Florent. Put.

366. *Nonne ſemel*] *ſimul* Oxon. ſec. *ſpreviſſe ſatis* Leid. pr. *ſat eſt* Vat. pr. *ſatis* Vat. ſec. Pric. Rott. duo Med. inc. Heinſ. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſatis?* Thuan. Petav. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *credita bellis* Var. LL. ed. Antv. *luſit ſpe* Florent. Med. pr. Reg. Mazar. Moret. pr. Jun. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. *ſpe luſit* tres Vatt. Farn. Pric. Rott *luſi* Med. tert *juſſit* Farn. m. ſec. *Ne duras* Oxon. pr. *Non duras* Vat. ſec. Florent. *Nun* conjecerat Heinſius. *perovimus* Leid. pr. *promovimus* duo Vatt. Lov. Ambr. ſec. inc. Heinſ. *geminis* Pric. Oiſel. Reg. duo Petav. Bonon. Oxon. pr. Moret ſec. inc. Heinſ. *geminis* vel *geminos* Vat. pr. *aptior* pro *altior* Farn. *altius* duo Vatt. Thuan. Petav. pr. Moret. pr. *Electri* pro *Electi* Vat. pr. m. pr. Bonon. Petav. tert. *Celeſtis candoris* Med. tert. *per quod* Moret. pr. *poſt quem* Pric. *quam* Put. Petav. ſec. *radiata* Med. tert. *Ingrediere* Vat. quart. *docebam* pro *dicabam* Exc. Lucenſ. ſec. *parabam* Moret. pr. *Libyam titulo* Pal. Med. pr. *teſtante* Med. ſec. inc. Heinſ. *per aevum* pro *perenni* Rott. Moret. pr.

374. *pompae*] *pugnae* Put. *ſpectanda* Ambr. pr. *ſuſpecta* Lov. *ſpectata* Vat. ſec. Pric. Farn. Rott. Med. pr. inc. Heinſ. Petav. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. Moret. ſec. *ſimulata* Oxon. ſec. *ſimulacra* Jun. pr. & *auratos* Vat. quart. *aurato* Thuan. *fuſcaret* pro *ſulcaret* Vat. ſec. *auratum pontum* Med. ſec. *auratum ſulcum* Ambr. tert. *auratum fluctum* duo Leidd. & plus quam triginta Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Schott. Var. LL. ed. Antv. *armarent* pro *anteirent* Med. quart. *ambirent* Jun. pr. Oxon. ſec. *Tigris* pro *Triton* Oiſel. m ſec. *Edomitus* Oxon. ſec. *Et domitis* Vat. pr. *veherentur* Petav. ſec. *equis* Vat. ſec. *aquis* Vat. Livin. cum ſeptemdecim aliis. *aere trementi* Lov. ex emendatione. Heinſius in Schedis notaverat ſeqq: „ *Concinnius & acutius erit, ſi legas* IN AERE TREMENTI: *alioquin duo adjectiva concurrent, quaſi* „ *dicat, aes* SPIRARE *ac* TREMERE. *In Epigrammatis de Siculis fratribus* vs. 12. *famulum inferrent* Ambr. ſec. *paſſurus* pro *ſubiturus* Var. LL. ed. Antv. *ni captus* Reg. *Nec* Farn. Rott. *Non* Florent. Med. quart. Reg. Petav. pr. Pat. Oxon. pr. Tholoſ. Ambr. tert. Moret. pr. *Syllaeque* duo Leidd. cum triginta aliis, Exc. Gevart. & Lucenſ. pr.

384. *Num praeſens*] Vat. pr. *Non* Vat. tert. Bonon. *Nec* Med. tert Put. Thuan. Ambr. pr. ed. Vicet. *Nunc* duo Leidd. tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. Oxon. pr. Inc. Heinſ. Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *ſedeſve* Vat pr. *paratior* Med. tert. *erat* pro *erit* Med. quart. Reg. Pat. Oxon. pr. *Convenient* Moret. pr. *meritiſque ſuis* omnes Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *tuis* Med. quart. Thuan. Pat. *Quos* Vat. pr. & tert. Oiſel. Exc. Laeti, ed. Parm. *Quam* inc. Heinſ. *Quod* tres Vatt. Pal. *Quod* vel *Quem* Reg. *jam jam flaventia* Put. Ambr. pr. deerat autem hic verſus in Jun. pr. & Oxon. ſec. *detondunt* Pal. duo Med. *ſcendit* Moret. pr. unde *ſcindunt* legebat Heinſius. *Spectatoſque* omnes Vatt. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *Spectandoſque* Med. tert. *Spectanteſque* Moret. ſec. *Spectatos* ſine copula, Pal. Florent. Med. pr. Reg. Oxon. pr. *Chiron flexa* pro *Circumflexa* Jun. pr. Oxon. ſec. *centeno* pro *centenus* Exc. Cod. Rhem.

392. *His annis*] *Hic* Med. tert. *His* vel *Is* Med. pr. *Bis* Moret. pr. qui & *annus* exhibet. *annis* vel *annus* Florent. Med. pr. *recenſet* Vat. pr. Pal. duo Petav. Bonon. Moret. pr. duo Ambr. *recenſet* vel *recenſent* Med. pr. Florent. deerat & hic verſus Jun. pr. & Oxon. ſec. *iterum* pro *intra* Pal. *inter* Leid. pr. Vat. ſec. Farn. Rott. tres Med. Petav. pr. m. pr. ed. Parm. & Vicet. *pomaria* Farn. Florent. Put. Exc. Gevart. *vidi* Exc. Laeti. *vidit* Vat. pr. Oiſel. Thuan. Bonon. Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *vidi* vel *vidit* Florent. *veris* pro *variis* Exc. Gevart. *certa trophaei* Oxon. ſec. *c'ta tropaei* Jun. pr. *trophaeis* Med. tert. *triumphi* Vat. ſec. duo Med. Var. LL. ed. Antv. *trophaei* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. *diſſenſus* Exc. Laeti. *defenſus* Pat. *ſuccenſus* Jun. Oxon. ſec. ed. Vicet. *ſucceſſus* Leid. pr. Moret. ſec. Reg. Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ſuccenſus* vel *ſucceſſus* Oxon. pr. *diſſenſus* vel *ſuccenſus* Petav. pr. *ſucceſſus* vel *diſſenſus* Med. tert. *ſucceſſus* vel *diſceſſus* Thuan. *reſperſus* pro *reſperſos* Vat pr. m. pr. *cinctus* pro *currus* inc. Heinſ. *Reſpicerem* Put. Ambr. pr. *lactanda* pro *laetanda* Oxon. ſec. *laudanda* Ambr. tert. *laudata* Put. Ambr. pr. Sched. Gud. *putet* Reg. Oxon. pr. *putat* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. *periere tyranni* Vat. pr. Pric. m. ſec. Bonon. Vat. Livin. Moret. ſec. *favere tyrannis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Pric. m. pr. *Gallia* Put. *rura* pro *vulgo* Pal. Med. pr. *vulgo* vel *rura* Med. tert. *Pharſalica* Exc. Lucenſ. pr. *Pharſalia* quatuor Vatt. Farn. Oiſel. Pric. m. tres Med. Reg Mazar. Ambr. pr. Pat. duo Petav. Lov. Jun. & Oxon. pr. duo Leidd. Exc. Schott. Gevart. ed. Vicet. & Parm.

401. *cognataque*] *vicinaque* vel *cognataque* Vat. tert. & ſec. m. pr. *miſerum eſt* Pat. Ambr. ſec. *ſic eſt* pro *numquam* Ambr. pr. *decorum eſt* Vat. tert. Pal. Pric. tres Med. *Reſtituit* Vat. ſec. m. pr. Exc. Cod. Rhem. *Reſtituas* Moret. pr. *jam per te* Put. Ambr. pr. *nomen* pro *morem* Moret. pr. *Diſſultum* Florent. *Diſſuetae* Moret. ſec. *Devotae* Ambr. pr. *Defetae* Med. quart. *Deſuetae* Leid. ſec. cum quatuordecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. deerat hic verſus Jun. pr. *juſtiſque* Vat. pr. m. pr. Oiſel. *ſumtiſque* tres Vatt. Pal.

Farn. Rott. Vat. pr. m. ſec. *fultoſque* vet. Gyrald. *functoſque* & emendatum *fultoſque* Lucenſ. ſec. *fultoſque* vel *juſtiſque* Vat. tert. Pric. *favoris* idem Pric. *ſueſique favoris* Moret. pr. *ſonteſne furoris* Oxon. pr. m. pr. [Heinſius varie tentavit hunc locum, & ſuſpicatus eſt hic aliquid latere; quare conjiciebat *comptuſque*, vel *foetoſque*, ut alibi *foetam triumphis domum* dixit, vel legebat *ſonteſque*, quod a librariis mutatum credebat, quia ſequenti verſu eadem vox repetitur.] *Extremi* Pal. Rott. Ambr. tert. *Extremum* Jun. Oxon. ſec. *Heſternis* Vat. pr. m. pr. *ſumptes* pro *ſontes* Ambr. pr. *Quem prior* Oxon. pr. *Quam* Put. *affinem* Leid. pr. *erret* Mazar. *errant* inc. Heinſ. *exſtat* Rott. Med. ſec. m. pr. *errans* conjiciebat Heinſius. deeſt vero hic verſus Jun. pr. & Oxon. ſec. *non creditur* Med. quart. *cur creditur* Moret. pr. *orbi* Jun. pr. Oxon. ſec. *Illuc* Tholoſ. *Illic* tres Vatt. Farn. ed. Vicet. *Illinc* duo Leidd. Florent. tres Med. Petav. pr. Pat. Ambr. ſec. Lov. Oxon. pr. Vat. Livin. Voſſ. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *nec* Put. Bonon. Ambr. pr. *baeſerit* pro *deſerit* Oxon. pr.

413. *Segnius an veteres*] *en veteres* Med. pr. *Rhenumque Hiſtrumque* Vat. quint. *noſtrum larem* pro *noſtram domum* Lov. in quo tamen margini adſcriptus erat. *leviuſne* Ambr. pr. ed. Vicet. *leviuſque* Florent. Vat. Livin. *leviuſve* Vat. pr. & tert. Oiſel. Inc. Heinſ. Leid. pr. Ambr. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *meliuſve* Leid. ſec. Voſſ. Bonon. Pat. *meliuſne* duo Vatt. Pric. m. pr. Med. ſec. Thuan. Tholoſ. tres Petav. Oxon. ſec. Moret. ſec. Ambr. tert. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *meliuſque* duo Med. Pal. *meliuſne* vel *meliuſve* Vat. quart. *timebat* Pal. duo Med. *timebant* quatuor Vatt. Farn. Rott. *tumebant* Jun. pr. *tremebant* Ambr. tert. *Hinc peterent* Pat. Jun. pr. Oxon. ſec. *pacemque meam* Exc. Cod. Rhem. *ſpectaret* Med. tert. *Hinc illi* Med. tert. Ambr. tert. *quis* Ambr. pr. *nuntia* pro *mutua* Leid. ſec. Med. quart. Exc. Gevart. *Martia* vel *unica* conjiciebat Heinſius. *tuis* pro *nomen* Tholoſ. *ademptas* Jun. pr. *adeptans* Oxon. ſec. *adaptans* Lov. m. pr. *cum ſanguine* Thuan. *Hinc proles* Oiſel. Med. tert. *deductis* pro *deducens* Ambr. pr. *deduceret* Moret. pr. *matrem* pro *Nervam* Med. tert. *piam* pro *Pii* Rott. *Sereni* pro *Severi* inc. Heinſ.

422. *Hoc civis*] ita Oxon. pr. Leid. ſec. *Hic* Vat. quint. Farn. *Hunc chorum* pro *Hoc forum* Vat. pr. Pric. Oiſel. Moret. pr. *Hoc* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. tres Petav. Mazar. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Voſſ. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *cujus* pro *civis* Jun. pr. m. ſec. *forum* & emendatum *chorum* Lov. *refers* Vat. pr. Farn. Pric. Oiſel. Petav. tert. *referens* pro *recolens* Pat. *ſub mente* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. *in mente* Med. tert. *ut mente* duo Leidd. Voſſ. Oxon. pr. Petav. ſec. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. Ambr. tert. Exc. Gevart. & Lucenſ. pr. *in* vel *ſub mente* Pric. Rott. *in* & emendatum *ſub* Vat. pr. *Marte* pro *mente* Pric. m. pr. *priorum* Vat. pr. Put. Ambr. pr. Tholoſ. Moret. pr. duo Petav. *priorem* vel *priorum* Thuan. *Quae* Med. quart. Reg. Mazar. *patrem* Jun. pr. Oxon. ſec. *comites* Med. quart. *Hunc duce nunc* Med. tert. *Hunc* Pric. Put. Jun. pr. Oxon. ſec. Leid. pr. Bonon. Ambr. tert. duo Petav. *Nunc* vel *Hunc* Thuan. *Socio* Med. ſec. *genero* vel *ſocero* Thuan. *comitem* pro *juvenem* Lov. *Tigris* Bonon. Ambr. pr. *Tygris* Var. LL. ed. Antv. *adorat* Pal. Med. pr. Reg. Oxon. ſec. *adorat* vel *adoret* Med. tert. *tenero* pro *medio* Ambr. pr. m. pr. *princeps medio* Ambr. ſec. *Non* pro *Numquam* Lov. Moret. ſec. *aliud* Ambr. tert. *per me fruſtra* Put. Ambr. pr. *doluiſſe* Vat. tert. m. pr. *dolebit* Med. quart. *videbis* Put. Ambr. pr. *volebis* Petav. ſec. *neglectum* pro *nec legum* Exc. Lucenſ. ſec. *longum* Vat. quint. Jun. pr. Thuan. *longum* vel *legum* Vat. pr. Florent. *obſtare parenti* pro *occurrere matri* Vat. ſec.

429. *Sed nec poſt Libyam*] *Sed ne poſt* Vat. ſec. Mazar. *neque* Petav. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. *plus Libyam* Pat. *nec perge* Pal. Farn. inc. Heinſ. Put. Mazar. Reg. m. pr. Pat. Bonon. Petav. tert. *me* duo Med. *neque* duo Vatt. Petav. pr. *tuis* Med. quart. *vocantes* Med. ſec. *Spernimus* Vat. quint. *adductae* Moret. pr. *Stilicone* Vat. pr. *curules* vel *ſecures* Pal. duo Med. *Et noſtras* Moret. pr. *Implet*, *pro genero ſocerum* Moret. pr. *generoque ſocer* Leid. pr. *generumque* Reg. *genero ſocerum* Tholoſ. Lov. m. ſec. Jun. pr. duo Oxon. *ſi* tres Vatt. Put. Ambr. pr. *credit* Exc. Lucenſ. pr. *credat* ed. Parm. & Vicet. *nec ſanguine* Vat. quint. Farn. ed. Vicet. *non* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. duo Petav. Lov. Bonon. Tholoſ. Oxon. pr. ambo Moret. tres Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *parentes* Vat. tert. *Sumpta* pro *Cuncta* Pat. *nequeant* Put. Ambr. pr. *pro te* Inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Romae* Bonon. Ambr. pr. Petav. tert. Var. LL ed. Antv. *rome* vel *pro me* Vat. pr. Pal. Oiſel. *pro me* vel *Romae* Vat. quart. Pric. duo Med. *gerat* duo Vatt.

438. *Si fama necdum*] ita duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *nondum* duo Vatt. Exc. Laeti. *patuit famae* ed. Vicet. *patuit* Tholoſ. *carus* pro *cujus* Med. quart *& cauſſa* Jun. pr. *ſui* Pal. *fui* duo Leidd. & vigintiquinque Codd. Exc. Gevart. Laeti & Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. Var. LL ed. Antv. *Ithiniaeque* pro *Biſtoniaeque* Moret. pr *atque Hebri* pro *crebris* Ambr. tert. *Herebi* Pric. Petav. ſec. Tholoſ. Lov. m. pr. Moret. ſec. Heinſius adſcripſerat locum de Bell. Get. 524.

Anne tot Auguſtos Hebro qui teſte fugavi.

ſuccenſibus Petav. tert. *arcens* pro *amens* Med. quart.

raptas

rapidis Jun. pr. *ſpirans* duo Vatt. *ſuperans* Mazar. Petav. pr. m. ſec. Voſſ. Leid. ſec. *ſperans* Vat. pr. & tert. Oiſel. duo Med. Put. Bonon. Ambr. pr. Lov. m. ſec. Jun. Oxon. ſec. *ſpirans* vel *ſperans* Pric. *mauris* pro *muris* Farn. Jun. Oxon. ſec. *ripis* Put. Ambr. pr. Sched. Gud. *terris* Vat. quart. *turmis* Thuan. *qua gentibus* Med. pr. *quo* Leid. pr. Vat. pr. Oiſel. Put. Reg. duo Med. duo Ambr. Oxon. pr. Vat. Livin. *quod* duo Vatt. Pal. Farn. *quia* Vat. ſec. Mazar. *Frigore* quatuor Vatt. Farn. Med. quart. Thuan. Petav. pr. Ambr. ſec. ed. Vicet. *Foedere* Leid. pr. Pal. Rott. duo Med. Petav. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv. vid. Bell. Get. 56. *Sidere* Med. ſec. Put. Mazar. Ambr. pr. Bonon. Tholoſ. Vat. Livin. ed. Parm. *Fidere* Reg. *Federe* vel *Sidere* Oxon. pr. Petav. tert. *Faedere* vel *Frigore* Pric. Florent. *conſueti* Vat. pr. Pric. Oiſel. Vat. Livin. *conſuetis* quatuor Vatt. Pal. Farn. Vat. pr. m. ſec. *concretis* inc. Heinſ. qui & *concreti* conjecerat.

446. *Meque minabatur*] *minabantur* Med. pr. *falcato* pro *calcato* conjiciebat Heinſius. *ſidere* pro *obſidere* Moret. pr. *muro* Vat. ſec. *vario terrore* inc. Heinſ. *ni forte* Vat. pr. & ſec. Oiſel. Put. Bonon. Ambr. pr. Lov. Moret. pr. Sched. Gud. *ſed* Vat. quint. Voſſ. Leid. ſec. *ſi* vel *niſi* Petav. pr. *quam vellet abirem* Farn. *obirem* vel *inirem* Oiſel. *expulit* Pric. *unus* Pat. *Et Duce* duo Leidd. duo Oxon. *Cum Duce* Jun. pr. *flentum* pro *fretum* Moret. pr. *Roma Ducis* Jun. pr. *peracta* Farn. Oiſel. *diſpendia vitae* Tholoſ. *Et mox per Latium* Med. ſec. *Mox & per Latium* tres Vatt. Farn. Rott. Exc. Laeti. *Nox erat & late* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Med. pr. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Schott. *Mox & per Latium* vel *Nox erat & late* Pric. Vat. tert. Med. tert. *videbat* Farn. *Exuerant* pro *Exciverant* Petav. ſec. *gelido* Oxon. pr. *tum* Med. tert. *Adventat* Vat. pr. & tert. Oiſel. Reg. *Advenit* duo Leidd. & alii magno numero, Exc. Gevart. Laeti & Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. ed. Parm. & Vicet. *Stilichon* Exc. Laeti. *medium* ed. Vicet. *ſed* Exc. Laeti. *ſe* Pal. Med. ſec. *ſic* Put. *cluſerat* Exc. Laeti. *Inter me ſocerum pontemque viamque* Vat. tert. Pal. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Thuan. Mazar. duo Petav. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *ſocerumque viam* Vat. quart. *pontem ſocerumque viamque* Vat. ſec. *ſocerumque viam pontemque* Med. tert. Put. Reg. Petav. pr. tres Ambr. Moret. pr. Lov. Voſſ. Exc. Schott. Gevart. & Lucenſ. pr. *& ſocerum pontemque viamque* Farn. Rott. Bonon. Moret. ſec. Exc. Laeti. *fontemque* Tholoſ. *pontumque* Oxon. ſec.

458. *Addua*] ſic Vatt. pr. & tert. Rott. Moret. ſec. *Adua* Pal. duo Med. Ambr. tert. ed. Vicet. Excerpt. Laeti. *Ardua* duo Leidd. cum ſedecim aliis, Exc. Gevart. & Var. LL. ed. Antv. *Abdua* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Adria* Ambr. ſec. Farn. *qua* Pal. Ambr. tert. *quo Scbythicas* Rott. *Scitbicas* Leid. pr. m. pr. Reg. Oxon. pr. Florent. m. pr. Med. ſec. *quo fiſſas* Vat. quart. Oxon. ſec. *quo fixas* Vat. quint. Jun. pr. *fuſas* Thuan. *ſacras* Pal. *concuſſas* pro *quo ſciſſas* Farn. *ſucciſas* Vat. ſec. *fiſſas* vel *Scitbicas* Petav. pr. *Sciſſas* vel *Scytbicas* Vat. tert. *ſpumantior* Reg. Oxon. pr. *ſpatioſior* Oiſel. *excitat undas* Ambr. tert. *Quid faciat?* Leid. ſec. Voſſ. Exc. Gevart. *noſtras Nulla* Vat. ſec. *abeundo* Med. quart. *prorumperet* duo Vatt. Reg. Mazar. Petav. pr. Tholoſ. Ambr. pr. Jun. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *praerumperet* Med. quart. *jam plurima* Jun. pr. *arva* pro *arma* vet. Gyr. *haec ille locutus* Exc. Laeti. *hoc ille locutus* Farn. *hic locatus* Sched. Gud. *hoc-locatus* Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Vat. Livin. *haec* ed. Vicet. *hoc* Florent. quatuor Med. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *hic* Thuan. Exc. Gevart. item Moret. pr. qui & *locutus* exhibet. *locatus* quatuor Med. Florent. m. pr. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Voſſ. Exc. Gevart. Schott. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm. *ſocios* Leid. pr. duo Med. *Exſpectare* Vat. ſec. Thuan. *veſtra pericula* Tholoſ. *virtute ſua* Florent. *ſua* vel *pia* Oxon. pr. *proſternens* Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *obvia* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *omnia* Pal. Rott. Florent. duo Med. Put. Reg. Oxon. pr. ambo Moret. *obvia* vel *omnia* Vat. tert. *flumineo* Put. Mazar. *cingit* pro *ſecuit* Med. ſec. *victoria* Jun. pr. *curru* Put. Ambr. pr. inc. Heinſ. Sched. Gud.

470. *Nunc mihi Tydiden*] *Hunc* Var. LL. ed. Antv. *Non* Put. Tholoſ. *Nunc* vel *Non* Oxon. pr. *tibi* Vat. pr. & tert. Reg. Mazar. Tholoſ. Oxon. pr. Vat. Livin. *attollunt* Farn. Rott. Jun. pr. Oxon. ſec. *Quid* Vat. tert. m. pr. *Quae* Farn. *Qui juncto* tres Vatt. Thuan. Petav. pr. Lov. Exc. Gevart. *Et juncto* Put. *victo* Reg. Oxon. pr. *fidens Ithaco juncto* Mazar. *malefacta* inc. Heinſ. *Doloris* Petav. tert. *Doloniſque* Oiſel. *Judicio* Petav. ſec. *penetraverat* Farn. Lov. Jun. pr. Oxon. ſec. ed. Vicet. Exc. Laeti. *penetraverit* Exc. Lucenſ. pr. *penetravit in* Med. ſec. *penetravit ad* Vat. quint. *regis* vel *Rheſi* Vat. ſec. *Grataque* duo Vatt. Oiſel. Florent. Reg. Moret. pr. *Grata quod retulit* Leid. pr. *pertulerit* Florent. *perduxit* Exc. Lucenſ. ſec. *Retuleris captos* Lov. mox *taciti* Florent. Med. pr. *tanti* Med. quart. *nulla qui fraude* duo Vatt. Farn. *qui nulla* Reg. Mazar. Moret. pr. Oxon. pr. *ſaporis* pro *ſoporis* ed. Parm. *pudoris* Exc. Cod. Rhem. *fecit iter* Thuan. *actis* pro *auſis* inc. Heinſ. *Quod tunc* pro *Quantum* Var. LL. ed. Antv. *latebris* pro *tenebris* Farn.

481. *ripis ſteterat*] *ſteterat ripis* Moret. pr. *ne vigilem* Oiſel. *nec vigilem* duo Leidd. & triginta fere Codd. Exc. Schott. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Trax erat* Voſſ. *Thrax erat* Lov. Moret. ſec. Ald. Exc. Gevart. *Rex erat* Thuan. *Traxerat* Med. pr. Jun. pr. ed. Vicet. *hinc* Moret.

pr.

pr. *nec tela* Vat. ſec. Med. tert. Tholoſ. Oxon. pr. *retardat* Med. tert. *fluviis* Vat. ſec. Med. tert. Moret. pr. *minaces* Reg. *manum* Lov. Moret. ſec. Ald. *donum* Var. LL. ed. Antv. *amum* Med. ſec. *manu* vel *manum* Exc. Schott. *pondere pellens* Vat. pr. m. pr. *repelens* Moret. pr. *rebellans* Pric. *repulſas* Jun. pr. *repulſans* conjiciebat Heinſius. *Tranavit* pro *Trajecit* Vat. ſec inc. Heinſ. *Tranſierat* Oxon. ſec. *Tybrin* Florent. *Tibrin* Leid. pr. *Tybrum* Med. ſec. *Tibrim* quatuor Vatt. Pal. *Tigrin* Reg. Petav. ſec. *Tigrin* vel *Tibrin* Moret. ſec. *texerit* Jun. pr. *traxerat* Rott. Med. ſec. Ambr. pr. *orbem* Jun. pr. *meduſque* pro *mediiſque* Petav. tert. *reſpexit* Rott. *proſpexit* Pal. Med. pr. *reſpexit* vel *proſpexit* Med. tert. *deſpexit* malebat Heinſius. *Addua* Thuan. Petav. pr. Moret. ſec. *Adua* duo Med. Ambr. tert. ed. Vicet. *Abdua* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Ardua* duo Vatt. Pric. Oiſel. Med. tert. inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Lov. Jun. pr. duo Oxon. Leidd. *Allia* Moret. pr. *Adria* Farn *Sulcatur* Vat. pr. & tert. Pal. Pric. Oiſel. Reg. Exc. Laeti. *Sulcatus* Leid. pr. & viginti Codd. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *nataret* inc. Heinſ. *tranaret* duo Med. Reg. Mazar. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. duo Moret. ed. Vicet. & Parm. *tranſiret* vel *tranſnaret* Oxon. ſec. *tranſnaret* vel *tranſnarat* Med. tert. *bellis* Jun. pr. Leid. pr. duo Oxon. *pugnis* Reg. *telis* pro *bellis* conjecerat Heinſius, ſed poſtea inprobavit.

491. *doctos tantae*] *tantae doctos* Vat. ſec. Med. tert. *certamine* tres Vatt. Farn. Oiſel. *certamina* duo Leidd. Rott. Vat. quint Pal. Pric. duo Med. inc. Heinſ. Reg. duo Petav. Moret. pr. Ambr. tert. Exc. Gevart. *certamina* vel *certamine* Vat. quart. *cohors* Pat. *choros* Bonon. tres Ambr. *thoros* Pal. Med. pr. *dignum* Med. quart. *noſtro dignum* Pric. *muros* Vat. pr. & tert. Pal. Reg. Mazar. *muris* duo Leidd. cum viginti duobus aliis, Exc. Gevart. ed. Parm. & Vicet. Var. LL ed. Antv. *muris* vel *muros* Med. tert. *Signa movet* Vat. Livin. *movent* Ald. *portaſque* Oiſel. *reliquit* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. tres Med. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. ed. Parm. & Vicet. *Fulmineos* Pal. Med. pr. Moret. pr. [deerat autem hic verſus Moret. ſec.] *vaſtis ubi fluctibus* pro *certis ubi legibus* Pat. *terris* pro *certis* Mazar. *parvas* pro *pronas* Ambr. tert. *ore* pro *amne* Lov. *ſecundo* tres Vatt. Pal. Farn. *refuſo* Oxon. ſec. m. ſec. *recuſo* Bonon. *retuſo* Vat. pr. m. pr. Put. Ambr. pr. Sched. Gud. *retruſo* Vat. pr. m. ſec. Pric. Petav. tert. Vat. Livin. *retruſo* m. pr. & *refuſo* m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *retuſo* vel *refuſo* Oiſel. *Oceano* Jun. pr.

500. *Laetior*] *Lectior* Med. tert. *hic* Pal. Florent. Med. pr. *hunc* Vat. ſec. duo Med. Moret. pr. *hic* vel *in* Oxon. pr. *hamo* pro *fano* Jun. pr. *Fortuna vetuſto* Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſerat locum Plin. Lib. III. Cap. XLV. *venuſto* vel *vetuſto* Pal. Med. pr. *Deſerituſque* Ambr. pr. Sched. Gud. *Decipiturque vagum pr. V. Metaurum* inc. Heinſ. *vago* Pal. *praeruptaque* Pal. Med. pr. *vagum Metaurum* Petav. ſec. Tholoſ. Var. LL. e marg. Parm. *arce patens* Vat. ſec. Pal. Farn. Oiſel. Bonon. duo Ambr. Exc. Gevart. ed. Vicet. *petens* Petav ſec. *uno* pro *vivo* Jun. pr. *perforet* Oxon. pr. *perforat arcu* Exc. Schotti, in quibus Gronovius adſcripſerat locum Statii Lib. I. Achilleid. [vs. 106.]

domus ardua montem
Perforat & longo ſuſpendit Pelion arcu.

Admiſitque omnes Vatt. Pal. Forn. Pric. Rott. Oiſel. *Admittitque* Petav. pr. m. ſec. Moret. pr. *Amiſitque ſuam* Jun. pr. *diem* Vat. ſec. *vias* Thuan. *Exſuperas* Oxon. pr. *micantes* Vat. quint. Put. Lov. atque ita malebat Heinſius. *minaces* Pric. Med. quart. Tholos. *Apenninigenis* Exc. Lucens. pr. *Apenninigeris* duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. pr. ed. Vicet. *arces* Vat. ſec. Moret. ſec. Vat. LL. e marg. Parm. *alas* Reg. Var. LL. ed. Antv. *undas* Lov. *aras* vel *alas* vel *arces* Oxon. pr. *Qui nec* Var. LL. ed. Antv. *Clitumni* Vat. pr. *cultoribus* Var LL. e marg. Parm. *virtutibus* Var. LL. ed. Antv. *arces* pro *undas* Lov. *aras* Med. tert. *ſe Latiis* Moret. pr. *qui Latiis* Exc. Lucenſ. ſec. *laetis* Var. LL. e marg. Parm. *armata* Petav. ſec. *trahunt* pro *fuit* Farn. *adoret* pro *adiret* Vat. tert. m. pr. Lov. *Lentus erat* Vat. quint. *gradus* Med. quart. Thuan. inc. Heinſ. *Commiſtis* Ambr. tert. *Cum mixtis* Leid. pr. Med. ſec. *Commotis* Vat. ſec. Exc. Schott. Var. LL e marg. Parm. *Commiſtis* vel *Commotis* Pric. *Cum mixtis* vel *Commixtis* Med. pr. [deerat vero hic verſus Moret. ſec.] *corporis undas* Pal. Oiſel. Vat. pr. m. pr. Med. quart. *ſola* vel *ſaecla* Med. tert. *novem* Med. pr. *fortem* Put. *imitartia* Reg. Oxon. pr. m. ſec. duo Med. inc. Heinſ. Tholoſ. Petav. ſec. Lov. Moret. ſec. Var. LL. ed. Antv.

514. *Celſa dehinc*] *Celſaque* Pal. Med. pr. *paulum* pro *patulum* Exc. Cod. Rhem. *Narrina* Vat. ſec. *Narvia* Vat. pr. m. ſec. *Nervia* Thuan. *Varia* Jun. pr. *Varrina* Pal. Med. pr. *Varria* Var. LL. ed. Antv. *Narrima* Moret. ſec. *Vatrocia* inc. Heinſ. *Naria* vel *Naris* Vat. quint. *cantum* Pal. Med. pr. *albique* pro *rarique* Jun. pr. Oxon. ſec. m. ſec. *coloni* Vat. quint. *abeſt.* cum στιγμῇ, duo Med. Ald. Exc. Gevart. *urbis* Vat. pr. m. pr. Oxon. ſec. *actor* Vat. tert. *ictor* Med. tert. *ſub tenſa* Med. quart. *arctatus* Pric. Vat. Livin. vet. Gyrald. *arctatur* Leid. pr. duo Oxon. quatuor Vatt. Farn. Rott. *artatus* Ambr. tert. Exc. Lucenſ. ſec. *aptatur* Pal. Med. pr. *hortatur* Jun. pr. *arcatur* Lov. & adſcriptum *f. arcuatur* Ovid. *arctatur* vel *arctatus* Vat. pr. *totis* Vat. quint. *amfractibus* Moret. ſec. *libratis* Florent. Petav. ſec. *Tigride* Put. *Tybride Nymfis* Lov. m. pr. *Nymphis* Leid. pr. m. pr. Petav. ſec. Exc.

Exc. Lucenſ. ſec. *femina* pro *femita* Vat. quart. Med. ſec. Exc. Cod. Rhem. *vaſtae* Moret. pr. *noctis* pro *vaſtis* Tholoſ. *promittitur* Lov. *permittitur* Med. quart. deerat autem hic verſus Rott.

523. *At velut*] *At* Vat. quint. *veſteſque* Exc. Lucenſ. pr. *veſtes* ſine copula, Farn. duo Med. Pat. Tholoſ. Moret. pr. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *ac cingula* Put. Ambr. pr. *ſingula* Oxon. pr. *manus* duo Vatt. Jun. pr. Oxon. ſec. *auguſtat* Med. ſec. & quart. *vernant* pro *onerat* Med. tert. *ornat* Med. quart. *actis* pro *auctis* inc. Heinſ. Put. Petav. tert. Bonon. Ambr. pr. [in Jun. pr. deſideratur hic verſus.] *major nota* Petav. tert. *obtulit* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *Pertulit* ed. Vicet. *addebant* vel *augebant* Petav. pr. *cultum* Moret. pr. *Maenala* pro *moenia* Jun. pr. *rumore recens perfecta* duo Vatt. Jun. Oxon. ſec. *in more* pro *rumore* Med. pr. *Perfecitque* inc. Heinſ. Jun. pr. Oxon. ſec. *Profecit* ſine copula, Florent. *operi* Vat. quint. Put. Ambr. pr. *opifer* Petav. ſec. *operi decor* Ambr. tert. *operi* vel *decori* Vat. quart. Petav. pr. *decuſſa ſenectus* Reg.

535. *Erexit ſubitas*] *ſubito* Moret. pr. *cinctoſque* duo Vatt. duo Med. Florent. Jun. pr. Oxon pr. *cunctoſque* tres Vatt. Pal. Farn. Mazar. Bonon. Moret. pr. Ambr. ſec. Exc. Gevart. Var. LL. ed. Antv. *cunctoſque* vel *cinctoſque* Med. pr. Petav. pr. *continuos* Put. *modo* pro *muro* Pal. *nodo* hinc conjiciebat Heinſius. *muro juveneſcere montes* Ambr. pr. *colles* pro *montes* Vat. Livin. *noctes foedaverat* Leid. pr. Oxon. ſec. *foedaverit* Reg. m. pr. Voſſ. Leid. ſec. Oxon. ſec. Exc. Gevart. *foedaverat* tres Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. *imber* Oiſel. *imbre* tres Vatt. Pric. *imbri* Med. pr. Moret. pr. Mazar. *radio* Pat. *radiis ſolis* Voſſ. Leid. ſec. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Gevart. *decurſa* pro *deterſa* Pric. *nam* Vat. quart. *pluviis ideo* Pal. Vat. quart *jam pluviis ideo* Farn. Rott. *namque ideo pluvia* Lov. Moret. ſec. *namque ideo pluviis* Leid. pr. Jun. pr. duo Oxon. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. tert. Bonon. Pat. Tholoſ. tres Ambr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *omnem Ante diem* Vat. ſec. & tert. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *omnes* vel *orbis* Oxon. pr. *Ante diem* duo Petav. Lov. Moret. pr. Voſſ. Oxon. pr. Exc. Gevart. *udo* pro *rudem* conjecerat Heinſius. *Auſter* tres Vatt. Pric. Rott. Florent. Thuan. duo Med. *auro* Var. LL. e marg. Parm. *Auſtro* duo Leidd. & viginti duo alii, Exc. Schott. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *Auſter* vel *Auſtro* Petav. pr. *Ut ſibi* Moret. pr. *ſervato* Lov.

542. *Omne*] *Unde* Pat. *quo pons* Put. *qua* Farn. *quod* duo Leidd. & plurimi Codd. Exc. Gevart. Schott. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *q.* Jun. pr. *monte* Vat. ſec. *receſſit* Lov. *Mulvius* Vat. pr. Bonon. Exc. Lucenſ. ſec. *Milvius* duo Leidd. Jun. pr duo Oxon. quartuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Lov. duo Moret. Exc. Gevart. Ald. *Milius* Farn. Var. LL. ed. Antv. *in quantum* Vat. pr. Vat. Livin. *terris* pro *tectis* Moret. pr. *rectis* Jun. pr. *undare* Pal. Exc. Laeti. *uno ore* Leid. ſec. cum viginti duobus, ed. Vicet. Var. LL. ed. Antv. *undare* vel *uno ore* Florent. *viis* pro *viris* Moret. pr. *altaſque* Vat. ſec. *effundere* pro *effulgere* Put. *exurgere* Pric. *effugere* Var. LL. ed. Antv. *anni* pro *annis* Moret. ſec. *Tentant* pro *Temnunt* Vat. tert. m. pr. *Temnis* Ambr. ſec. *ſe proſpera* Pal. *fata* Vat. pr. & tert. Oiſel. Vat. Livin. *fati* Leid. pr. cum triginta aliis, ed. Parm. & Vicet. Ald. Exc. Lucenſ. pr. & Schotti, ubi Gronovius notat, ſic quoque Fabrum legere in Semeſtribus.

550. *quod clemens aditu*] *demens* Med. ſec. *habitu* Vat. ſec. *quia* Farn. *quo* Oiſel. *tempore* Exc. Laeti. *quod pectore* Leid. pr. cum viginti tribus aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *tempore* vel *pectore* Florent. *quo tempore ſolus* Oxon. pr. *ſolo* Lov. *quod pectore ſolus* vel *quo tempore* Leid. ſec. Heinſius adſcripſerat *ſolus*] de hac voce vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 48. *metuit* pro *vetuit* Bonon. *meruit* Petav. tert. *currus* Lov. *circum* pro *currum* Bonon. Petav. tert. *currit* Mazar. *regibus* pro *regius* Oiſel. *Obſequium* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Mazar. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Cod. Rhem. *Officium* quatuor Vat. Pal. Farn. Pric. Rott. Heinſius hic ſeqq. notaverat „ *merito hoc laudat. Erat enim moris, ut* „ *liberi ſimul curru triumphali veherentur.* vid. Ca-„ ſaub. ad Hiſt. Aug. p. 67. ſ. Capitolin. p. 29. „ l. 12 *quem omnino vide. eſt enim locus corruptiſſi-* „ *mus.* vid. Caſaub. p. 70. Salmaſ. p. 88. *ſic illud* Rott. *illi* Mazar. *Inſtruxit* Ambr. pr. *Inſtruit* & Put. *pignora* Reg. *pignore* duo Vatt. Petav. pr. Put. Petav. *parca* pro *parci* Med. quart. *Quodque neget* Med. quart. *negat* Reg. *quod praeſtet* Exc. Laeti. *qui* ed. Vicet. *praeſtat* Vat. pr. Pal. Oiſel. Florent. m. pr. Med. pr. Reg. Oxon. pr. *Hic* Vat. ſec. Moret. ſec. *Nec* Petav. tert *Haec* Leid. ſec. Voſſ. Oxon. pr. duo Med. inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Pat. duo Ambr. Moret. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *matura hoc* Leid. pr. *veteres* Vat. pr. m. pr. *ſpeciem veteris* Ambr. pr.

560. *Conſpicuas tum flore*] *Conſpicuo* Oiſel. Florent. m. pr. Reg. Mazar. Oxon. pr. Exc. Cod. Rhem. *Conſpicias* Var. LL. ed Antv. *Conſpicuo* vel *Conſpicuas* Vat. pr. *dum* Med. ſec. *cum* Farn. *tunc* Leid. ſec. Pal. Med. pr. Pat. Voſſ. Moret. pr. Exc. Gevart. & Cod. Rhem. *tum* Leid. pr. Oxon. pr. Florent. Inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. tres Petav. Mazar. Bonon. Lov. tres Ambr. Vat. Livin. *virulentia* Petav. ſec. *viridantia* vel *radiantia* Petav. pr. *tractu* Vat. quint. *fortis* Ambr. ſec. *Erythraeos* duo Vatt. Farn. Pric. Rott. *Erythraeas* tres Vatt. Pal. Oiſel. Florent. Ambr. ſec. *Eriſteos* Moret. pr.

Eriteos Moret. ſec. *Heriteas* Lov. *Ericteos* Reg. Thuan. Mazar. Oxon. pr. *Erytreas* Jun. pr. Oxon. ſec. duo Leidd. *enituras* Med. pr. *Erideos* vel *enituras* Med. quart. *cingentia* Jun. pr. Oxon. ſec. m. pr. *maragdos* Vat. pr. *ſupplex* pro *ſimplex* Florent. Exc. Lucenſ. ſec. *ora* Pric. m. pr. *ille pudor* Lov. Moret. ſec. *pudor* vel *rubor* Vat. tert. *avem* pro *anum* Rott. *fluitent* Exc. Lucenſ. pr. *fluitant* Farn. Pric. Rott. Thuan. Put. Petav. ſec. Bonon. Pat. Oxon. pr. ed. Parm. & Vicet. *minantur* Rott. Med. ſec. Put. Petav. ſec. *rapturi* Rott. *raptari* Var. LL. ed. Antv. *enſem* Vat. ſec. m. pr.

569. *Ut chalybem indutos*] ita duo Petav. *chalybe indutos* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *chalybem inductos* Vat. quint. Put. Bonon. Ambr. pr. *chalybe inductos* Reg. *chalybum* Med. quart. *chalybem* Lov. Moret. pr. vet. Gyr. Exc. Schott. ubi Gronovius adſcripſerat Lib. II. in Rufin. 357. *indutos* Thuan. Mazar. *inductos* Rott. Florent. Med. quart. Jun. pr. Oxon. pr. Moret. pr. Petav. ſec. *chalybem dutos* & emendatum *chalybe indutos* duo Vatt. Pric. *ut in aere* inc. Heinſ. Pat. *latentes* vel *nitentes* Florent. *Naſcentes* Exc. Lucenſ. pr. *Ferratos* ed. Vicet. *informet* Vat. pr. & tert. *non* pro *num* Leid. ſec. Florent. Thuan. Mazar. Tholoſ. Petav. ſec. *actor* Vat. ſec. Med. pr. Put. duo Petav. duo Ambr. *auctor* Exc. Laeti. *Abdidit* Reg. *Indidit* Vat. pr. & Vat. Livin. *Addidit* vel *Indidit* Vat. tert. *ferri* inc. Heinſ. *belli* Vat. pr. & tert. Pal. m. ſec. duo Med. Reg. Mazar. Oxon. pr. Vat. Livin. *bello* Florent. m. pr. *bellis* duo Vatt. Pal. Rott. Ambr. ſec. *gaudens* Med. ſec. *Ut* inc. Heinſ. *Et* Tholoſ. *Quot* pro *Quod* legebat Heinſius. *galea* Vat. pr. m. pr. *Ornat* Ambr. pr. inc. Heinſ. *quid* Exc. Lucenſ. pr. *qui* ed. Vicet. *quadrijugos* pro *quod rigidos* Vat. ſec. Var. LL. ed. Antv. *umbrata* pro *vibrata* Put. *ornata* Pat. *vibrata* vel *ornata* Vat. pr. *ſubaerato* Vat. Livin. *aerato* Vat. pr. *aerato* vel *aurato* Vat. tert. *criſpetur* Farn. *criſpantur* Med ſec. Put. Ambr. pr.

578. *Tum tibi*] ita Moret. pr. *Nunc* Med. pr. *Hunc* Pal. *Tunc* quatuor Vatt. Farn. Pric. Rott. *mihi* Med. ſec. *mentem* pro *mercem* Jun. pr. *ſeſe* vel *mercem* Vat. pr. *malorum* Pal. Med. pr. *tum vectus* Moret. pr. *convectus* Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *devectus* Ambr. tert. *fulgente* pro *florente* Pric. Med. quart. inc. Heinſ. *Conſpiciens* Ambr. pr. *Aſpiceres* Moret. pr. *referres* vel *teneres* Oxon. ſec. *Quid* Moret. pr. *Quod* Jun. pr. *moriens genitor* Pal. Med. pr. Moret. pr. *habendum* pro *alendum* Oiſel. *Virtutum* Mazar. *fluctus* Ambr. pr. Lov. m. pr. *fructum receptum* Pal. Med. pr. *fructum receptum* vel *fructus receptos* Med. quart. *Deſertum* pro *Depoſitum* Voſſ. Leid. ſec. m. pr. *Perfeciſſe* pro *Praefeciſſe* Put. Reg. *Profeciſſe* Var. LL. ed. Antv. *feciſſe* pro *foviſſe* Ambr. pr. *ſervaſſe* vel *foviſſe* Vat. ſec. Moret. pr.

591. *Eventusque refert*] *docet* Ambr. ſec. *Dirigit* Med. quart. Tholoſ. Exc. Schott. *Dixerit* Put. *vindice* Med. ſec. *fata* Petav. ſec. *facta* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *verbisque* Med. ſec. *verbique* ed. Vicet. *verbi quae nil* Exc. Laeti. *ſimul* pro *nihil* Vat. quint. *celat* vel *omittit* Lov. *Fruſtrati* Jun. pr. *Fuſcati* Leid. ſec. cum duodecim aliis & Exc. Gevart. *neſcia fraudis* pro *conſcia laudis* conjecerat Heinſius, ſed poſtea delevit. *Annuit* Jun. pr. Med. ſec. *Principibus* pro *Principis* & Moret. pr. *pio lautae* Vat. tert. Rott. Pric. m. pr. Mazar. Petav. ſec. Pat. Tholoſ. Voſſ. ambo Moret. ed. Vicet. *pio laudatae* Var. LL. e marg. Parm. *pio lautae* vel *paludatae* Florent. Thuan. Petav. pr. *ales* Vat. pr. & tert. Pal. duo Med. Vat. Livin. vet. Gyr. Var. LL. ed. Antv. *talis* tres Vatt. Farn. Rott. Oiſel. Jun. pr. duo Oxon. duo Leidd. *talis* vel *ales* Pric. *penna* Vat. pr. Pal. Rott. Bonon. Ambr. ſec. duo Leidd. *pina* Pric. Oiſel. *pompa* duo Vatt. Put. Reg. Mazar. Pat. duo Ambr. Jun. pr. duo Oxon. Var. LL. ed. Antv. *pinna* duo Petav. Tholoſ. Lov. Moret. ſec. *plena* Var. LL. e marg. Parm. *parma* Exc. Lucenſ. ſec. unde *palma* conjiciebat Heinſius adſcripto loco Claud. Lib. in II. Conſ. Stilich. 205.

O palma viridi gaudens & amicta tropaeis.

ubi vide has Var. LL. *penna* vel *pinna* Thuan. *pinna* vel *pompa* Exc. Schott. *parma* vel *penna* Exc. Laeti. *penna* vel *pompa* Florent. Petav. pr. *Patriciis* Var. LL. e marg. Parm. *veneranda* pro *reverenda* Put. Ambr. pr. *fuit* pro *fovet* Vat. pr. m. pr. *foret* Var. LL. ed. Antv.

601. *Nunc tandem*] *autem* Ambr. pr. *votis* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. *junctis* pro *votis* Reg. Petav. ſec. Tholoſ. Moret. ſec. deſideratur hic verſus in Put. *Romae* Moret. pr. Ald. *ſibi* pro *tibi* Moret. pr. *praemittit* Put. *promittit* Jun. pr. Ambr. ſec. *permittit* Vat. ſec. Med. quart. inc. Heinſ. Petav ſec. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *promittit* vel *permittit* Florent. *in aevo* Oxon. ſec. *Jam patriis in te* Moret. pr. *patriciis* pro *jam patriis* Thuan. *paries* pro *patriis* Ambr. tert. *nomine verſo* Pal. Med. pr. *ſtudiis flagrat* Voſſ. Leid. ſec. *venalis* Ambr. tert. *aptant* Ambr. ſec. *Corruptamque* Med. quart. *infertur* Florent. Reg. *transfertur* Mazar. *ineptus* duo Med. Ambr. pr. *ineptis* Petav. ſec. *inemptis* Vat. pr. & tert. Rott. Med. ſec. Reg. Thuan. Mazar. Voſſ. Moret. pr. Leid. ſec. *jam* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *murmure* Leid. ſec. *clarior* Vat. ſec. *Obſtrinxit* Vat. pr. & Vat. Livin. *Adſtringit* Florent. m. pr. ed. Vicet. *Aſtringit* Farn. Vat. ſec. *Abſtringit* Rott. *Obſtringit* duo Leidd. & viginti Codd. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. Var. LL. e marg. Parm & ed. Antv. *errat* duo Vatt. Pal. Farn. Rott. *haeret* Jun. pr. Oxon. ſec. *erret*

erret duo Leidd. cum quindecim aliis, Exc. Gevart. Lucenſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Nec* Tholoſ. *quaerit* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. Exc. Laeti. *quaerat* Leid. pr. Thuan. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. *quaeret* Leid. ſec. duo Med. Inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Ambr. pr. Voſſ. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. Exc. Gevart. *qui vitam* Lov. *dedit* pro *debet* Vat. pr. m. pr. & tert.

611. *populo*] *populi* Vat. quint. *numinis* tres Vatt. Farn. Vat. pr. m. ſec. *nominis* Vat. pr. m. pr. Pal. Oiſel. Pric. m. ſec. Med. ſec. *muneris* Jun. pr. Oxon. pr. m. pr. Put. Thuan. Moret. pr. duo Ambr. *nominis* vel *numinis* Vat. tert. Florent. Petav. pr. *ſpecies praeſens* Jun. pr. *genius* Leid. pr. Moret. ſec. Med. quart. Petav. ſec. Tholoſ. Lov. m. pr. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. Heinſius adſcripſerat. de *Geniis* vid. Bernart. ad Lib. I. Sylv. Statii, Equo Domitiani. *generis* vet. Gyr. *gemitu* Pric. *ſpecies* omnes Vatt. Pal. Farn. Rott. Oiſel. *genius* vel *ſpecies* Reg. Oxon. ſec. *quantumque* Jun. pr. *rudem* pro *vicem* id. Jun. *fidem* Ambr. tert. *curi* pro *circi* Med. ſec. *purpura cuti* & mox *regia vulgus* Med. pr. *purpura Circi* & *regia vulgus* Vat. quint. *Conexum* quatuor Vatt. Pric. Oiſel. Florent. Med. ſec. Bonon. Ambr. pr. *Connexum* Pal. duo Oxon. Leid. pr. & ſec. cum gloſſa, *i. e. collectum. Convexum* Med. pr. Tholoſ. Lov. Jun. pr. Var. LL. e marg. Parm. *gravibus* pro *gradibus* Jun. pr. *venerantur* Ambr. pr. *Aſſenſuque* Med. pr. Moret. pr. Vat. Livin. *Confeſſuque* Vat. quint. *Conſenſusque* Leid. ſec. Exc. Gevart. in Lovan. ex emendatione erat *l. Conſenſusque. conſenſus & fragor ſunt oppoſita. Conſenſuque* tres Vatt. Farn. Pric. Rott. [Gronov. in Exc. Schotti ſeqq. notaverat. „ *Conſenſuque cavae*] perperam „ Bullingerus legit, *Conſenſu caveae s. in ae. clamor.* Lib. I. de Theatr. c. 51. Vult Poëta, crebros populi abblandientis plauſus ab oppoſita „ valle reddi majores. Plin. Lib. II. c. XLIV. „ & Lib. XXXVI. cap. XV. Lucan. IV. 159. „ Claud. II. de laud. Stil. ut omittam caveam in „ Amphitheatro eſſe. Caſſiodor. Lib. IV. Ep. „ Haec Thom. Dempſter. ad Lib. I. Roſin. cap. „ II.] *dilatus* Vat. ſec. *aethere* Farn. Jun. pr. Med. ſec.

616. *adoratae*] *odoratae* Med. quart. duo Ambr. *adoratae* vel *honoratae* Pric. Heinſius hic ſeqq. notat. „ *adoratae* pro *ſalutatae*. Mira locutio. ſic „ & Capitolinus in Pertinace. p. 58. l. 31. *Fuit* „ *in curia honorificentiſſimus, ita ut Senatum faventem adoraret, & quaſi praefectus Urbi cum* „ *omnibus ſermonem participaret.* Caſaub. p. 162. „ d. ſic ſaepe *adorati* Imperatores Romani poſterioris aevi ſcriptoribus dicuntur. nam Salmaſius, qui revera adoratos credit ad Hiſt. Aug. „ p. 319. fallitur. niſi fortaſſis Imperatores nequam. De Perſarum Regibus notum eſt. Ta- „ cit. Lib. I. Hiſtor. *Nec deerat Otho, protendens* „ *manus, adorare vulgum, jacere oſcula & omnia* „ *ſerviliter pro dominatione.* vide de hoc ritu Sal- „ maſ. ad Hiſt. Aug. pag. 441." Haec Heinſius. *reſonat* vel *reboat* Vat. ſec. *totos* Put. Ambr. pr. *totus* Ambr. tert. *Auguſtus* Put. *arcibus* Reg. Thuan. Petav. ſec. *artibus* Farn. *partibus* Exc. Schott. *collibus* duo Vatt. Put. Petav. pr. Sched. Gud. *vocibus* Vat. ſec. m. pr. atque ita legebat Heinſius, adſcripto loco Conſ. Olybr. 176.

—— colleſque canoris
Plauſibus impulſi ſeptena voce reſultant.

collibus vel *montibus* Vat. ſec. m. ſec.

618. *Nec ſolis hic curſus equis:*] *Nec hic curſus equis ſolis* Jun. pr. *hinc* Rott. *haec* Put. *currus* Reg. Med. quart. *equos* Moret. pr. *aſſueta* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *advecta* Vat. ſec. Rott. Med. quart. inc. Heinſ. Reg. Thuan. Petav. ſec. Pat. Tholoſ. duo Ambr. Jun. pr. Lov. Moret. ſec. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *attrita* Pric. *aſſueta* vel *advecta* Leid. pr. duo Oxon. Florent. Petav. pr. Vat. tert. ſic *deſueta fora* infra vs. 645. *Tingunt* Exc. Schott. & Gevart. *Cingunt* vel *Tingunt* Florent. Petav. pr. *arma* duo Vatt. Rott. Med. quart. Put. Ambr. pr. *arma* vel *arva* Florent. Petav. pr. *trabes* Leid. pr. m. pr. Vat. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. Heinſius adſcripſerat, *pegma* intelligit, de pegmate vid. Scaliger. ad Manil. p. 446. *tigres* quatuor Vatt. Pal. Farn. Rott. Vat. pr. m. ſec. *tigres* vel *trabes* Oxon. ſec. *Diffundunt* Vat. pr. m. ſec. *Effundit* Tholoſ. *Diffundit* Var. LL. e marg. Parm. *Diffudit* duo Leidd. Vat. quint. Farn. Med. quart. Petav. ſec. duo Ambr. Lov. Moret. ſec. Voſſ. Jun. & Oxon. pr. Exc. Gevart. ed. Vicet. & Parm. *Haec* Put. Reg. Thuan. Mazar. Petav. ſec. Bonon. Pat. Tholoſ. Ambr. ſec. Oxon. pr. duo Leidd. ambo Moret. *Huc* Med. pr. inc. Heinſ. *Hic* duo Vatt. *alea* Med. ſec. *ludos* Vat. quint. Reg. Petav. pr. Oxon. pr.

622. *Armatos hic ſaepe choros*] *Armatas* Lov. Heinſius citat hic Lindenbrog. in Ammian. p. 49. *Tectas* pro *Textas* Thuan. Pat. *inconfuſoque* Petav. tert. *inconnexoſque* Jun. pr. *inconvexoſque* vel *inconfuſoſque* Oxon. ſec. *receſſus* pro *recurſus* Vat. pr. m. pr. *eroum* Vat. tert. m. pr. *en rerum* Farn. *heroum* vel *errorum* Petav. pr. *artes* quatuor Vatt. Pal. Farn. Pric. Thuan. Petav. pr. *arces* Vat. tert. Pric. m. ſec. Rott. Florent. Put. Reg. Mazar. Petav. tert. Lov. Oxon. pr. Moret. ſec. *jocundaque* Vat. tert. Pric. *Comminus* pro *Cernimus* Jun. pr. *digna* pro *ſigna* Put. *ſegne* Pat. *magiſtri* Jun. pr. *Mutatos edunt* duo Leidd. duo Oxon. omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Rott. Oiſel. Jun. pr. Lov. ambo Moret. Vat. Livin. *pitum*

pro *pariter* Tholoſ. *tunc* Put. *munera* Vat. ſec. m. pr. *tot pectora* duo Leidd. cum viginti tribus aliis, Exc. Gevart. Schott. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *abiſſis* pro *alliſis* Tholos. *alliſis* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Reg. Thuan. Mazar. tres Petav. Bonon. Pat. Voſſ. tres Ambr. Lov. Moret. ſec. Vat. Livin. Exc. Gevart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *in artum* Med. quart. *Vibratas* Tholos. *palma ſonat* Med. ſec. Put. Petav. ſec. *acutum* Vat. pr. Pal. Farn. Rott. Oiſel. Reg. Thuan. *acuti* duo Leidd. & octodecim ſcripti, Exc. Gevart. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *acuto* vel *acuti* Vat. tert. *Murmur* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *moderante reſultat* Voſſ. Leidd. ſec. *reſultans* Reg. *reſultat* Leid. pr. & plurimi Codd. Exc. Gevart. ed. Vicet. *repulſat* vel *reſultans* Thuan. *reſultans* vel *reſultat* Vat. pr. & tert. Florent. *contentus* ed. Vicet. *clauditur* duo Leidd. Jun. pr. duo Oxon. Put. Reg. Thuan. Mazar. Tholos. tres Petav. ed. Parm. *plauditur* Var. LL. ed. Antv. *ictu* pro *enſe* Pal. Med. pr.

631. *Una omnis*] *Una unis* Put. *animis* Jun. pr. *Uni omnis* conjiciebat Heinſius. *ſubmiſſa* Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. *ſubnixa* Jun. pr. duo Vatt. Pric. Med. quart. duo Petav. Pat. Tholos. Moret. ſec. Ambr. tert. Exc. Schott. ed. Parm. & Vicet. *ſubnixa falanx* Lov. m. pr. *ſubnixa* vel *ſubmiſſa* Oxon. ſec. *partitiſque* Var. LL. e marg. Parm. *cavernis* Petav. tert. *Innumeros* pro *In varios* Pric. *torto* Pat. *diſcurritur* Lov. m. pr. *diſcurrunt* Moret. pr. *nec* Put. *Semiviri* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *Semiferi* vel *Semiviri* Petav. pr. *Cortinia* Lov. ed. Vicet. *continua* Exc Cod. Rhem. *docta* pro *tecta* Med. quart. *nec* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *vel* vet. Gyr. ed. Vicet. *vincant crebro* Med. ſec. *flexu* Exc. Laeti. *fletu* Rott. *fluxu* adſcripſit Heinſius, ex conjectura an libro, incertum. *flexu.* cum σιγμῇ Lov. *Dictaeo* pro *Diſcreto* Tholos. *revoluta gradu torquentur* Lov. *relicta* pro *revoluta* Vat. quint. *reſoluta* Jun. pr. [in Schedis Heinſii ſeqq. erant. *reſoluta.* ſic Silius Lib. IV. vs. 322. ex MSS.

Atque aedem refuga cedentes arte reſolvunt.

vid. Scaliger. ad Manil. a quo tamen diſſentit Dempſter. in Roſin. pag. 22.] *perpetuis* ſine copula, Farn. Reg. Lov. Oxon. pr. *clautris* pro *clauſtris* Oiſel. *clauſtris* Jun. pr. *clatbris* vet. Gyr. *caſtris* Exc. Cod. Rhem. *laetae* Put. Ambr. pr. *laeta* omnes Vatt. Pal. Farn. Pric. Oiſel. *laetas* Petav. ſec. *lata* Rott. Med. ſec. *poenae* pro *pugnae* Petav. tert.

640. *faſtis*] *factis* Put. *Tigris* pro *Thybris* Jun. pr. Oxon. ſec. *in imo* Var. LL. ed. Antv. *Bruti cernunt* Reg. Oxon. pr. Bonon. Pat. Ambr. pr. duo Petav. *ſaecula plurima* Moret. pr. *cognoſcunt* Med. ſec. *curulis* Petav. ſec. *Auditis* pre *Auditas* Var. LL. ed. Antv. *proavo* Tholos. *deſuetaque* Exc. Laeti. *conſuetaque* Florent. *diſſuetaque* Jun. pr. duo Vatt. Rott. Med. ſec. Reg. duo Petav. Moret. ſec. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *Regibus* pro *Regius* Vat. tert. m. ſec. Florent. m. pr. Reg. Mazar. Oxon. pr. Exc. Cod. Rhem. *Regibus* vel *Legibus* Vat. pr. *lector* Put. *ſexta Geticas* Ambr. tert. *ſetas* Rott. *ſectas* Vat. quint. Lov. Var. LL. ed. Antv. *ſectas* vel *ſextas* Vat. ſec. *letico* pro *Getica* Lov. *praevallens* Leid. pr. m. pr. *praevellens* Bonon. Petav. tert. *praevallans* vel *praevellens* Vat. tert. *fronte* Lov. m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *corde* Jun. pr. *praeculcat* id. Jun. *in populis* Lov. *annis* Pal. Farn. Vat. pr. m. pr. *annus* Exc. Laeti, ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *amnis* Med. ſec. Put. ed. Parm. *fonte ſuo eſt* Med. ſec. *fonte pio* Put. Ambr. pr. *ſponte ſua* conjiciebat Heinſius. *Induit* Jun. pr. Oxon. ſec. duo Leidd. *Imbuit* Pal. Med. pr. Bonon. *bonos* Florent. duo Med. Reg. Mazar. Moret. pr. Oxon. pr. Vat. Livin. *bonor* Vat. quart. Farn. *apex* Vat. ſec. Pric. Rott. *novit* pro *fovit* Thuan. *ſolvens* pro *fovit* Petav. tert. *primum* pro *primi* Moret. pr. *condam* pro *tandem* Leid. pr. m. ſec. f. *quondam.* NB. in Vat. ſec. reliqua deſunt usque ad vs. 550. B. Get.

654 *anni*] *amni* Med. ſec. *annum* Med. pr. & ita Barthius legit ex veteri Cod. Pal. [*Hi tres* ſequentes verſus deſiderantur in Moret. ſec.] *regesque* Vat. tert. Pal. Farn Pric Rott. Reg. *retroque* Leid. ſec. & quatuordecim Codd. Exc. Gevart Var. LL. e marg Parm & ed Antv. *retroque* vel *Regesque* Petav. pr *retroque* probabat Heinſius, ſed nihil hic ſe mutare ſcribit, quia *Reges* & poſteriori aevo Imperatores dicti. vid. Caſaub. ad Hiſtor. Aug p. 22. *Diverſi* pro *Diverſis* Med. quart. *geſſere Getis* Leid. pr. m. pr. *egere* vel *geſſere* Petav. pr. *adoret* Leid. ſec. Pal. Med. pr. Bonon. Exc. Gevart. *adorant* Jun. pr. Oxon. ſec. Med. quart. Put. Tholos. *honores* pro *in orbem* Moret. pr. *in orbe* Pric. inc. Heinſ. *orbem* Oiſel. Med. quart. cum gloſſa *i. e. in circulum. urbem* Vat. pr. Var. LL. ed Antv. *Poſt illos* conjiciebat Heinſius. *Auguſta* Med. quart *unus in annos* Pal. Med. pr. *ille* Jun pr. Farn. Thuan. Ambr. pr. Tholos. *iſte* Florent. duo Med. duo Ambr. Put. Reg. Mazar. Bonon. Pat. tres Petav. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. ed. Vicet. *eſſe* Vat. pr Oiſel. unde *ecce* legit Heinſius. *Conſule* pro *Nomine* inc. Heinſ. *venientibus ultro* Leid. ſec. m. pr. *actor* Pal. Med. pr. Put.

In Luc. pr. ad calcem legebatur, *Explicit Panegyricus de ſexto Conſulatu Honorii Auguſti.* Vat. pr. habet, De Consulatu Honorii Aug explicit. mox ſequebatur Deprecatio ad Hadrianum, & multa Epigrammata.

A D
LAUDEM SERENAE.

Deerat hoc carmen in Lov. Tholoſ. Pat. Ambr. ſec. Moret. ſec. Exc. Gevart. Schott. Cod. Rhem. uti & deſiderari videtur in Leidenſibus, Jun. Voſſianis & Heinſ. item Oxon. pr. ex ſolo enim Oxon. ſec. Var. LL. adnotatae fuere. in Buslidiano legebatur poſt Eidyll. DE MAGNETE. In Dempſteri MSS. hic Liber cuidam Magiſtro Gyraldo inſcribitur. inſulſe. vid. ad Roſin. pag. 96. In Vat. pr. & Moret. pr. ſimpliciter erat, *Incipit Laus Serenae.* Vet. Gyr. habebat, *Claudiani Laus Serenae Uxoris Stiliconis.* & ad calcem libri erat, *In antiquo exemplari ſcriptum erat. in fine deeſt. quod eſt veriſimile.*

1. *Dic mihi*] *Dic mea* Oxon. ſec. *Sic* Oiſel. duo Med. Cod. Buslid. *mea* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Vienn. Buslid. & Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Parm. *cur tanto* Moret. pr. Oxon. ſec. *tanto cur* Vat. pr. Med. pr. Bonon. Petav. pr. Cod. Vienn. Exc. Pat. rec. *cum tanto* inc. Heinſ. *tanto cum* Pal. Med. quart. *cur tantum interprete* Med. pr. m. ſec. *cur tantum in tempora* Ambr. pr. Sched. Gud. *cur tanto in tempore* Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *cur tantum in* duo Vatt Rott. Put. Thuan. Petav. tert. Cod. Helmſtad *cur non in tempore* Buslid. *Pieria* Pal. duo Med. *coronam* pro *Serenam* Vat. ſec. *ſolitum* pro *ſolitam* Vatt. ſec. Rott. Put. Petav. pr. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. [deerat autem hic verſus Buslid] *conjungere* Pal. duo Med. *Aut rubro* Vat. pr. Pal. duo Med. *Et* Florent. Med. tert. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon duo Ambr. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Pat. rec. & Var. LL. ed. Antv *rapido* vel *rubro* Buslid. *ſed floribus illis* tres Vatt. Pal. Oxon. ſec. Vat. Livin. ſic Μουσῶν ἄνθεα Lib. 1. Anthol. c. XII. Ep. I. *ſi floribus* inc. Heinſ. Exc. Pat. rec. *nec frigoribus* Moret. pr. *neque fulgoribus* Buslid. *Borea* duo Med. *neque Sirius* Vat. ſec. *ſi veris* Petav. tert. Cod. Epigr. Ambr. *verus* Moret. pr. *Flos* pro *Fons* Vat. ſec. unde *Ros* conjiciebat Heinſius. *Permeſſius* Vat. pr. Pal. duo Medd. Ambr. tert. vet. Gyrald. Vat. Livin. *Permeſidos* Buslid. *Parnaſidos* Exc. Lucenſ. pr. *Permeſſidos* duo Vatt. Rott. Florent. Med. quart. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Sched. Gud. Ald. *aeſtuat* pro *educat* Petav. pr. male. nam *aeſtibus* praeceſſit. *umbra* pro *unda* conjiciebat Heinſius.

9 *paſcuntur apes*] duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Petav. pr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *paſcantur* Vat. tert. Petav. ſec. *aves* Moret. pr. Petav. ſec. *Emittunt* pro *Tranſmittunt* inc. Heinſ. *figuris* pro *futuris* Moret. pr. *Dignus ani* Vat. pr. *haud vates* vet. Gyr. *an vates* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Pat. rec. Sched. Gud. ed. Parm. *alius* Vat. pr. Exc. Pat. rec. *alias* Vat. ſec. *unde* pro *unum* Exc. Pat. rec. m. pr. *conſorte* Ambr. tert. *quod ſponte* pro *conſorte* tres Vatt. Pal. Rott. *marito* pro *redemto* Vet. Gyr. ed. Parm. *Caſtra* pro *Caſta* Moret. pr. *Cara maritalis* Vat. pr. *ſuccedit* Put. *buſto* pro *fato* Buslid. *mugire* Vat. ſec. *viros* & ex emendatione *viro* Buslid. *abnuit* Vat. pr. Thuan. Exc. Lucenſ. pr. *abnegat* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Buslid. Vienn. Exc. Pat. rec. m. pr. Sched. Gud. *annum* pro *annos* Vat. ſec.

15. *Hoc Graji*] *Haec* Buslid. Moret. pr. Ambr. tert. *monet ore* inc. Heinſ. *Praeſcia futuri* pro *fatorum* Exc. Lucenſ. pr. *Cloelia* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Clodia* Cod. Epigr. Ambr. *Cothia* Put. *Coclia* Vat. ſec. Pal. Rott. tres Med. Oxon. ſec. inc. Heinſ. Var. LL. ed. Antv. *Cloelia* Thuan. Petav. ſec. *Colchia* Florent. Petav. pr. Buslid. *conſtantem* pro *cunctantem* Pal. duo Med. *fune* conjecit Heinſius, ſed poſtea cum Rubenio vulgatam tuetur. *Cybeben* Exc. Lucenſ. pr. *Cibelem* Buslid. *Cybellem* tres Vatt. Florent. tres Med. Put. Thuan. Moret. pr. duo Petav. ed. Parm. *Annue, quin aliud* pro *Anne aliud toto* Buslid. *ictu* inc. Heinſ. *auctor* Med. pr. *mens acta* duo Med. Pal. *Armârit* Buslid. *Armavit* tres Vatt. Pal. Rott. *carinae* pro *carina* Vat. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. *cautes* pro *cantus* conjecerat Heinſ. *tranſjecta* Vat. tert. Med. pr. Buslid. & *tempta Calypſo* Vat. ſec. Ambr. tert.

25. *Penelopae decus eſt: atque uni*] ſic Vat. pr. Pal. duo Med. Exc. Pat. rec. m. ſec. Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *decus atque uni cui* Vat. ſec. Rott. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buslid. Cod.

Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *decus atque ſuum cui* Vat. tert. Florent. Med. pr. *decus eſt atque ſuum* ed. Parm. *decus atque rui* Sched. Gud. *Penelopes* Var. LL. ed. Antv. *viri* pro *uni* olim conjecerat Heinſius, ſed poſtea Rubenium ſecutus eſſe videtur, qui in Epiſtola ad Heinſium data XI. Kal. Febr. MDCLI. ex MSS. legebat.

Penelopae (aut *Penelopes*) *decus eſt, atque uni tanta paratur*
Scaena pudicitiae.

idem Heinſius ad vocem *decus* adſcripſerat locum Statii Genethliaco Lucani. [vs. 62.]

Tu caſtae titulum decuſque Pollae
Jucunda dabis allocutione.

tanta paratur Oxon. ſec. *Scena*] deerat autem hic verſus Med. pr. & quart. *ſaevi totidem* Vat. ſec. Rott. *totidem ſaevi* Florent. duo Med. Inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. *totidem ſaevis* —— *annis* Buſlid. *ſeni* pro *ſaevi* duo Med. *quoque* pro *quot* Vat. ſec. *belliſque &* pro *bellis quot* Exc. Pat. rec. *Conjugiis* Vat. pr. *decuere* Pal. duo Med. *ſit Claudia* Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. m. pr. *ſit* tres Vatt. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. *ſi* Pal. Med. quart. Buſlid. *probat* Pal. duo Med. *crinemque* pro *crimenque* Pal. duo Med.

31. *procos*] *viros* Ambr. tert. Buſlid. *Stamina* Florent. duo Med. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. Exc. Pat. rec. & Luc. pr. *ſollertia* Vat. pr. Put. Vat. Livin. *certiſſima* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Exc. Pat. rec. m. pr. Ald. *Laertia* Vat. ſec. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Thuan. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. & Urſin. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *laxantia* Buſlid. *certiſſima* vel *Laertia* Rott. *audebant* Oiſel. *ſervare* pro *certare* Vat. pr. *Q* pro *Quod* Vat. tert. *nobilitas junctis* Thuan. *pandis* Exc. Pat. rec. *ſemine* pro *ſemina* Vat. ſec. *imago* pro *origo* Cod. Epigr. Ambr. *non te* Vat. pr. *nec te* Pal. duo Med. *non haec* Vat. tert. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. *non hic* Sched. Gud. *non hoc* Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. vet. Gyr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *Lumina* Pal. duo Med. Bonon. Ambr. pr. m. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *non tantum* Pal. *poterat* Exc. Lucenſ. pr. *potuit* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Ambr. pr. Petav. ſec. Buſlid. Sched. Gud. *conjungere* Med. pr. *numen* Ambr. tert. *nomen* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel.

39. *Anguſtis*] *Auguſtis* Med. pr. Bonon. Inc. Heinſ. *parvo* pro *patruo* Florent Med. pr. Thuan. Ambr. pr. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *parva* vet. Gyr. *patrio* Moret. pr. *ſtipite* pro *Principe* Exc. Pat. rec. *nomen* pro *celſam* Florent. Med. pr. Thuan. Petav. ſec. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *numen* pro *celſam* Vat. tert. [deeſt hic verſus Vat. ſec. Buſlid. Ambr. tert. item Med. tert. & quart.] *ſtagna* pro *ſigna* Buſlid. *Gaetuli* duo Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. pr. Thuan. Petav. ſec. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *Getuli qui* Med. ſec. *Scipiadem* Vat. ſec. Buſlid. *jactata* pro *dotata* Vat. pr. *ditata* Petav. pr. *triumphis* pro *tropaeis* Buſlid. *Carmine* pro *Cardine* Vat. ſec. *qui in* pro *tu* Ambr. pr. *laurus* Vat. pr. *lauros* Florent. tres Med. Inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. *lauros amicas* Buſlid. *petitum* pro *parentum* Ambr. tert. *Congeris* pro *Cingeris* Med. quart. *exuviis* Vat. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. m. ſec. *excubiis* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *nedum* Med. ſec. *mundi* vel *rerum* Thuan.

48. *Ederet*] ita emendavit haec C. Gevart. in Epiſt. ad Heinſium data Antverpiae, Kal. Mart. MDCLVI. ubi Scaligerum in Libris de Emend. Temp. aut certe ad Euſebium hunc locum non ſatis cepiſſe notat. *Addidit* Vat. ſec. Ambr. tert. *Adderat* Oiſel. qui & *non maxima* exhibet. *per genitam* Put. *domitam Scienem* Buſlid. *Serenae* Vat. pr. *figuram* pro *Serenam* Put. *regnis* Vat. tert. Rott. Florent. Ambr. pr. *lavet* vel *pavet* & emendatum *favet* pro *valet* Moret. pr. *primum* pro *primo* conjiciebat Heinſius. *lavat* duo Vatt. Pal. Rott. *Oiſel. Oxon.* ſec. *levat* Vat. pr. Med. ſec. Put. Bonon. *Buſlid.* Cod. Epigr. Ambr. Vat. Livin. *tuo fluctu* Vat. pr. Thuan. *tuos fluctus* Vat. ſec. Rott. Oiſel. Inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *ſidere fluctus* Vat. tert. Pal. tres Med. *fecunda tuis* Pal. Med. pr. *frontibus* pro *fontibus* Med. quart. *niveum diademate fratrem* Buſlid. *patrum* pro *fratrum* Ambr. tert. *quos fœdere* Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *docuit* pro *domuit* Buſlid. *aptavit in uſus* Med. quart. *Phariae gentes* Oxon. ſec. *Caſtrenſi* pro *Caſtrorum* conjiciebat Heinſius. *Gallica* Buſlid. *ululatibus* pro *equitatibus* Vat. ſec. *equitantibus* Florent. Moret. pr. duo Med. *aequitantibus* Buſlid.

63. *vectigal*] *veſtigia* Med. ſec. *Auguſto* Pal. duo Med. inc. Heinſ. Petav. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. ed. Parm. *Auguſtas fruges* Buſlid. *quae cuncta* Moret. pr. Buſlid. *regit* Vat ſec. *regunt* Buſlid. *Enſiferi* pro *Cenſeri* Vat. ſec. *contempta* Petav. ſec. Oxon. ſec. *nec matribus* duo Vatt. Pal. Rott. Florent. tres Med. Put. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *ni matribus* Ambr. tert. *aeque eſt* Med. quart. *certatum* duo Med. *cultu* pro *ſexu* Ambr. pr. m. pr. *ſenſu* Pal. duo Med. *Faccillam* duo Petav. *Placillam* Ambr. tert. deeſt autem hic verſus Med. pr. & quart. *Callaecia* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. *Callecia* Vet. Gyr. Vat. Livin,

vin. *Gallaecia* Exc. Pat. rec. ex conjectura. *Callecica* Ald. *Calcaria* Med. pr. *Squallentia* Buſlid. *Celletya* Vat. ſec. *Vellera* Ambr. pr. ed. Parm. *Vellera purpureo* Vat. pr. Pal. *Vellere purpurea* —— *ovile* Vat. ſec. *Vellera ovili* duo Med. *Vellere ovile* Vat. tert. Rott. Oiſel. Exc. Lucenſ. pr. *olive* Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid.

74. *Cantaber*] *Cantabis* Petav. ſec. *effoſis* Oiſel. *Aſtur* Vat. pr. *Auſtur* Petav. pr. *Eſtur* Med. quart. *Hiſter* Ambr pr. *Auſt* Var. LL. ed. Antv. *Auſter* duo Vatt. Med. pr. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. eadem vox Lucano quoque reddita, teſte Heinſio. [ſ. Lib. IV. 298.

Merſerit Aſturii ſcrutator pallidus auri.]

oberret Vat. ſec. *ablatum* ed. Parm. *movet* pro *vomit* Vat. pr. Ambr. pr. ed. Parm. *Pirenaeiſque* Moret. pr. Oxon. ſec. Ald. Var. LL. ed Antv. *flumineis* Thuan. ed. Parm. *fulmineis* duo Vatt. Rott. *fulmineae* Ambr. tert. *flumineae* Vat. pr. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. *fulminibus* Ald. *flumineae* vel *fulmineae* Vat. Livin. *relabentes* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Buſlid. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Pat. rec. *relegentes* Vat. ſec. Thuan. Ambr. pr. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Ald. *relebantes* ed. Parm. *recedentes* Ambr. tert. *relegantes* Sched. Gud. *aeſtaſque* Cod. Epigr. Ambr. *plauſuque omen* pro *plauſu dominam* Vat. ſec. *plauſus omen — futuros* Ambr. tert.

82. *tunc parvus*] ſic duo Vatt. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. Buſlid. Ald. *tum* Vat. Livin. *cum* Pal. Ambr. tert. ed. Parm. *pirrus* pro *parvus* Med. pr. *habebat* Vat. pr. *tanta concordia* Buſlid. *Non tua* Put. *renuunt* vel *tenent* pro *meruit* Moret. pr. *verum* pro *meruit* Buſlid. *Verbera* pro *Ubera* Moret. pr. *gremio* Vat. ſec. Oiſel. Thuan. Petav. ſec. Ambr. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *gremio redolente Napes* Ambr. tert. unde Heinſius conjiciebat *gremio redolente Napaeae*, *aurae* pro *Horae* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. vet. Gyr. Oxon. ſec. Vat. Livin. *aura* Ald. *aulae* Thuan. ed. Parm. *aulam* Petav. ſec. Ambr. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud in Schedis Heinſii erant ſeqq. *redolentibus Horae*] ita legit Schottus Obſerv. Lib. II. c. 55. & Scaliger, & e MS°. Claverius. Homer. Iliad. E. 749. Θ. 393 433. vide locum corruptum de Horis apud Val. Flacc. Lib. IV. 92. ubi pro *ingentibus Horis*, quod in MS. Carrionis exſtat, forte *cingentibus* legendum. Stat. Theb. III. 410. *Trinaque* Buſlid. *te* abeſt in Ambr. pr. *innectet* Buſlid. Vat. ſec. *Afflavit* Vat. pr. *Alluſit* Ambr. tert. *Affluxit* Vat. ſec. Oiſel. Thuan. Petav. ſec. Buſlid. Ambr pr. Cod Epigr. Ambr. Sched. Gud. *Affluxuit* Exc. Lucenſ. pr *quocumque* Ambr. pr. Moret. pr. Ald. *quodcumque* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. tert. Buſlid. *quacumque* duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *quantumque* ed. Parm. unde *quamcumque* legit Heinſius. *aulam* pro *herbam* Vat. ſec. Oiſel. *henni* pro *herbam* Vat. ſec. *hennum* Petav. ſec.

90. *Reptares*] *Raptores* Vat. ſec. *Reſtaures* Vat. tert. Florent. *rotae* pro *roſae* inc. Heinſ. *comae* duo Med. Ambr. pr. Sched. Gud. *ſed placido* Petav. pr. *geſſiſſeut* Pal. *ceſſaſſent* Moret. pr. Heinſius adſcripſerat locum Lucan. III. 8. *mundo* pro *ſomno* Vat. ſec. Oiſel. Thuan. Petav. ſec. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. *Purpureum ſurgunt* Thuan. *fulgebat* Rott. *ſurgebat* duo Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *molem* pro *violae* Med. pr. *fractura* Moret. pr. Exc. Pat. recent. *factura* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *f tura* Vat. tert. *fractura* Gronov. ad Stat. p. 91. & Additis p. 404. & Elencho Antidiatr. 207. at Cruceus in Frondatione p. 132. *fartura* legit. *vernatque* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. *vernanſque* legebat Heinſius. *torum* Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. *vernalis* pro *regalis* Vat. tert. Florent. *Omnia* pro *Omina* duo Med. Petav. ſec. Oxon. ſec. ed. Parm. *gerit* pro *tegit* inc. Heinſ. *dedit* Pal. *alto* pro *arto* inc. Heinſ. Exc. Pat. rec. m. pr. *flumina* Pal. Oiſel. duo Med. *lumina* duo Ambr. Oxon. ſec. *Theodoſius* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *atque ad* Moret. pr. Put. Buſlid. Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *teque ad* Thuan. duo Petav. *ad ſua* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr.

100. *converſa querelis*] *confuſa* Vat. tert. Rott. Florent. Buſlid. *figuris* pro *querelis* Moret. ſec. *Quis* Vat. tert. Rott. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *Quid* Vat. pr. Pal. *patriis* pro *propriis* conjiciebat Heinſius. *auferre conatibus* Buſlid. *inquit* tres Vatt. Pal. Rott. *inquis* Vat. Livin. Exc. Lucens. pr. *Imperat. hic ſemper* Vat. tert. Pal. *haec* Buſlid. *hic ſemper?* Exc. Lucenſ. pr. *luxerat* pro *luſerat* Med. ſec. Thuan. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *ordo* pro *error* Oxon. ſec. *auguſtum* Buſlid. *infantia longe* Sched. Gud. *magnique* Exc. Lucenſ. pr. *magnoque* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Put. Thuan. Petav. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *propriis* Buſlid. *nec clarior* Exc. Lucenſ. pr. *Ledaeo* Vat. ſec. *dilexit* Vat. pr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Sched. Gud. *devinxit* Ambr pr. *conjunxit* Vat. ſec. *Laconas* Thuan. *Lacones* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Oiſel. *Lacenas* Ambr. pr. *Lacones* Sched. Gud. *Quaeque datur* Pal.

111. *electus*] ſic Vat. pr. item Vat. Livin. Exc. Lucenſ.

Lucenſ. pr. Pat. rec. m. ſec. ed. Parm. *elapſus* Moret. pr. *delatus* Vat. tert. Florent. *elatus* Vat. ſec. Pal. Rott. Oiſel. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Oxon. ſec. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *Suſpiceret* inc. Heinſ. Put. Moret. pr. Petav. ſec. *intendit* Vat. pr. vid. Lib. I. in Rufin. 89. *impendit* duo Vatt. Pal. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. vet. Gyrald. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antverp. vid. VV. LL. ad B. Gild. vs. 88. & IV. Conſ. Hon. 649. *bonorem* Pal. Med. quart. *Jonium* pro *Eoum* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Buſlid. *noſtris acciret* Oxon. ſec. *aſciret* Oxon. ſec. *Zephyriſque* Vat. ſec. Med. ſec. Var. LL. ed. Antv. *in urbes* Ambr. pr. *ad urbes* Vat. pr. & tert. Florent. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. m. ſec. *prior it* Med. ſec. *Teumantia* Buslid. *Temerantia* Var. LL. ed. Antv. *certamina* pro *Thermantia* Pal. *nutu* Vat. tert. *thalamis* Vat. tert. Rott. Oiſel. Put. duo Petav. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *famulis thalamis* Pal. duo Med. *quorum* Pal. *nondum* Ambr. tert. *cervices varias* Vat. pr. m. pr.

121. *luminibus*] *liminibus* Pal. duo Med. *timidum* tres Vatt. Oiſel. *tumidum* inc. Heinſ. Thuan. m. pr. duo Petav. Moret. pr. Buſlid. Exc. Pat. rec. m. ſec. *mutat* pro *micat* Med. pr. *pulcro* Vat. pr. Ambr. pr. *tremiſcunt* pro *reviſunt* Buſlid. *ſortem* Oxon. ſec. *Cimothoem* Thuan. *Cymothoem* Moret. pr. *Cimodocen* Exc. Pat. rec. m. ſec. *totoſque* Vat. tert. Med ſec. *Incidit* Rott. Put. Var. LL. ed. Antv. *Intulit* Oxon. ſec. *Indicit* tres Med. inc. Heinſ. Thuan. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. ed. Parm. *memores* pro *mores* Vat. tert. *implexu* Buſlid.

131. *Limen Honoriades*] *Lumen* Pal. *Honoriadas* Put. *patriae* Moret. pr. *inter* pro *in te* Exc. Lucenſ. pr. *aut publica* Vat. pr. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Exc. Pat. rec. m. ſec. & Lucenſ. pr. *utque ira* Rott. *rediret* Vat. tert. *redibat* Vat. Livin. cum decem aliis, Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *pater & nati* Buſlid. *timore* pro *timeret* Moret. pr. *timerent* duo Med. *tumerent* Pal. *Commovit* pro *Commotum* Buſlid. *Placilla* Ambr. tert. *Faccilla* Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *frementes* Vat. pr. ed. Parm. *poteras blando* Oxon. ſec. *morari* pro *mederi* citat Heinſius e MSS. ſed e quibus, non adſcripſerat. *fideli* Florent. tres Med. Inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. & ed. Parm. Heinſius hic deeſſe quaedam ſuſpicatur, atque aſteriſcum appoſuerat. *tranſilit* Vat. Livin. *tranſtulit* Pal. Buſlid. Ald.

141. *Non talem Triviae*] Heinſius adſcripſerat Lucian. p. 772. *confer* Oxon. ſec. *meritam* pro *genitam* Moret. pr. *genita* Ambr. tert. *cum per litora* Put. *veſtem* Vat. ſec. *choreas* Vat. tert. Oiſel. Ambr. pr. m. ſec. *choreis* Cod. Epigr. Ambr. & quindecim alii, Ald. & Exc. Lucenſ. pr. *Ulyſſen* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *culmina* pro *carmina* Moret. pr. *Ludus erat* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *erant* Ambr. tert. *ſumma dedit tibi* pro *Smyrna dedit quos* Buſlid. *ſumma* vel *fama* Moret. pr. *damnans* Put. Buſlid. *Helenam* duo Vatt. Oiſel. *Helenem* Pal. duo Med. *Helenen* Cod. Epigr. Ambr. *Heliſſae* Vat. pr. *Eliſſae* duo Vatt. Pal. Rott. Ambr. pr. *remeantem* Vat. pr. Thuan. Exc. Lucenſ pr. *remeantes* Rott. *redeuntem* Vat. ſec. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *per prona* Buſlid. *rogis* pro *ruens* conjiciebat Heinſius. *arcente* Rott. mox *tyranno* pro *tyranni* Buſlid. *ad bella* Med. ſec. *memorataque* Moret. pr. *memorandaque* Buſlid. *urbi* pro *uno* inc. Heinſ.

158. *Talia facta*] *fata* Put. *minore* tres Vatt. Pal. Oiſel. *meliora* pro *meliore* Med. pr. Buſlid. *nobilis* Vat. pr. ed. Parm. *nubibus* Ambr. tert. *exerceat* pro *erexerat* Rott. *aulae* Vat. pr. ed. Parm. *Incertus* Pal. Oiſel. duo Med. Petav. ſec Buſlid. *Ingentis* Vat. pr. Exc. Pat. rec. m. ſec. *quae tanta* Buſlid. *Antiquoſque loquar* id. Buſlid. *dura* tres Vatt. Pal. Oiſel. *dira* Put. Thuan. duo Petav. duo Ambr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *viros* pro *procos* Ambr. pr. Sched. Gud. *thalamos* Pal. Oiſel. duo Med. Buſlid. *diſcrimina* Vat. pr. *certamine* inc. Heinſ. *Conditione pro Ambitione* Ambr. tert. *petit* pro *peti* Var. LL. ed. Antv. *curſu* Pal. duo Med. Ambr. pr. *marito* Put. *marino* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *maligno* Buſlid. *Fudit* Ambr. pr. *praeda* pro *tela* Thuan. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. m. ſec. *preda* Vat. pr. *jam* Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *pervidus* Vat. tert. *perfidus* Vat. pr. Med. ſec. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Parm. Exc. Pat. rec. *fervidus* vet. Gyr. cum tredecim aliis, Sched. Gud. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *legis* Florent. Med. ſec. *reges* Pal. duo Med. *regni* Exc. Pat. rec. *Prodit* Pal. Med. quart. *deceptus* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *diſcerptum vel deceptor* conjiciebat Heinſius. *Myrtulus* Vat. tert. Pal. *Myrtolus* Vat. ſec. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. ed. Parm. *Myrtbolus* Buſlid. Var. LL. ed. Antv.

169. *Hippomenes*] *Ypomedes* Buslid. *Hippomanus* Med. pr. *Hippomenem* Med. quart. *curru* Petav. pr. inc. Heinſ. *ponto* pro *pomo* Vat. ſec. *laboris* Vat. tert. *labori* Oiſel. duo Med. inc. Heinſ. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *pectore* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *pectora* Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. *pectora anhela* vel *pectora Victor anhelo* conjiciebat Heinſius. *luctor* pro *victor* Petav. pr.

pre-

premeret Ambr. pr. m. pr. *fremeret* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *funera* pro *vulnera* Vat. ſec. Pal. Oiſel. duo Med. Ambr. pr. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud. *plaudebant* pro *pallebant* Med. ſec. unde *ſquallebant* conjicit Heinſius. *nunc Heſperidum — nunc* inc. Heinſ. *ſocium* pro *ſocerum* Buslid. *rotam* Med pr. *ſcruptatus* pro *ſpectatus* Buslid. *meritas belli* Exc. Pat. rec. *meritis* tres Vatt. Pal. Oiſel. *belli* Ambr. tert.

182. *muralis bonos*] *myrtalis* Var. LL. ed. Antv. *bonor* tres Vatt. Oiſel. Florent. Thuan. duo Petav. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *binc domitis* Buslid. *meritis* pro *domitis* Ambr. tert. *miram* Vat. pr. *ſola* pro *mira* Buslid. *ſimilem patrui* Vat. ſec. *patrimu curum* Ambr. tert. *Therimantia* Rott. *Thsunancia* Buslid. *tecum* vel *curam* vel *circum* vel *currum* vel *teucrum* Moret. pr. *facta* Vat. pr. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Exc. Pat. rec. ed. Parm *pacta* conjecerat Heinſius *Inferiora ſuis* Vat ſec. *alio te* Oxon. ſec. *numine* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel *munere* Vat. tert. Florent Med ſec. Bonon. Ambr. pr. *lumine* Vat. Livin. *vivere* Vat. quart. Buslid. *magnusque* Oxon. ſec. *coloris* pro *coronis* Exc. Pat. rec. *choreis* vet. Gyr. *fit* pro *ſit* duo Med. *cura* duo Vatt. Oiſel. *cauſſa* duo Vatt. Rott inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. Heinſius huic verſui aſteriſcum appoſuit. *dilectus* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Buslid. Oxon ſec. Exc Pat. rec. Lucenſ. pr. ed. Parm. *partae* pro *paſtae* Vat. quart. *pactae* Petav. pr. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *poſſe* Buslid.

193. *Primus bonos*] *Primus honor* —— —— inc. Heinſ. *odor* Moret pr. *amor* Exc. Pat. rec. *bonor* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Med. quart. *genero* Vat. Livin. *Primus bonor tantaque fide victricia duxit* Ambr. tert. *Primus bonor gemino mox in' germina movit* Ambr. pr. *gemino mox inde e gramine duxit* Med. quart *gemino nox inde e gramine* Pal. *gemino nexu tibi germina d.* Buslid. *gemino nox inde germine* Vat. quart. *geminae nex inde in germina* Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. *geminae nex inde Germania* Put. *geminae nex inde germina* Petav. ſec. Oxon. ſec. *gemine vexinum gramina* Vat. ſec. *gemino nec inde gemin . . . duxit* Exc. Lucenſ. pr. *gemino non ide germine* Vat. tert. m. ſec. [a m. pr. reliqua deerant] *geminae* Vat. tert. reliqua vero deſiderabantur, uti & in Thuan. & Petav pr. *geminae mox inde* _ Florent. *gemino Judaeae* Exc. Pat. rec. *geminae nec in* Bonon. *nox inde germina* Rott. *Idae* vet. Gyr. *inde* Moret. pr. Ald. ed. _ Parm. *inde a germine* Vat. pr. *inde e* Vat. Livin. *in e* Med. pr. *inde — movit* Sched. Gud. Heinſius adſcripſerat, *De Stilichonis honoribus* vide Inſcriptiones apud Caſtal. in Rutil. p. 107. *libens* pro *labor* Vat. quart. *fregit honores* Med. ſec. Heinſius adſcripſerat, ſic apud Horat. *frangere diem labore.* ſed ablegabat lectorem ad Lib. II. in Eutrop. vs. 562. ubi vid. has LL. VV. *miti* pro *merito* Pal. duo Med. *Auderet* pro *Deberet* Vat. quart. *Deferret* vel *Offerret* legit Heinſius. *majore* Vat. pr.

197. *Ingrueret*] *Ingereret* Med. ſec. *rure* pro *jure* Florent. duo Med. *minari* pro *minori* Buslid. *Credere* Florent. Med. ſec. Put. *comitumque* Put. *Aſpiceret* ed. Parm. *tutumque* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *committere* Ambr. pr. *promittere* Buslid *permittere* vet. Gyr. Vat. Livin. duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *Martem* vel *in arcem* Moret. pr. *Non gradus* Ambr. pr Ald. Sched. Gud. *aetatiſque* tres Vatt Rott. Oiſel *aetatisve* duo Med. Buslid. *Neve juvent* pro *Ne juveni* Vat. pr. *Neu* inc. Heinſ. *Nec* Pal. Rott. duo Med Put. duo Petav. Ambr. pr. Moret pr. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. *flumine* Vat. pr. Pal. *flamina* Exc. Lucenſ. pr. *flamine* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon ſec. Buslid. Cod Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. *Tranquillisve* Pal. duo Med. *feris* Ambr. tert. *tibi quisque* Thuan.

203 *Vindicat*] ſic Petav. ſec. *incumbat* Vat. Livin. *incumbit* Ald. *turbinis* pro *turbidus* Buslid. *& unda* deerant haec Med ſec. *Hi per* pro *Pulſet* Buslid. *nutet* pro *nautae* Vat. pr. *Contentae* inc. Heinſ. *Contempti* Buslid. *manus* pro *manu* Vat pr. *ſeſeque patremque* inſerto hoc verſu *Unius imperio tr. art. pavore* Vat. pr. & quart. Petav. Pr. Put. Bonon Moret. pr. Vat. Livin. Buſlid. Oxon. ſec. Exc. Pat. recent. *ſeſeque patrem Unius imp. tradunt artemque pavore* inc. Heinſ. qui *credunt* pro *tradunt* corrigit, & *ratemque*, quod extat in Vat Livin. in duobus autem Vatt. uti & Pal. & Rott. & aliis deſideratur ille verſus. *pavorem* Vat. quart. *pavore* Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Put. Thuan. Petav. ſec. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. *Confeſſis* Put. *Confeſſi* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *Confeſſae* Vat. pr. & quart. inc. Heinſ. Bonon. Vat. Livin. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. Var. LL ed. Antv. *ſtudiis finem* Buſlid. *procellae* Oxon. ſec.

208. *fremuit cum Thracia*] *fremuit Stilico* Vat. quart. *tremuit* Pal. duo Med. *tercia* Med. quart. *tertia* Pal. *Thracia* vel *tercia* Moret. pr. *bellis* Thuan. *candentibus* Pal. Med. pr. *Erigitur* Vat. quart. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Pat rec. *dictor* Var. LL. ed. Antv. *doctor* tres Vatt. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Bonon. duo Petav. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. *Judex namque* Ambr. pr. Buſlid. *impulſus* Pal. *tacuit* Buſlid. *jacuit* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *Quis tua* Med. ſec.

tum Vat. ſec. *nunc* Ambr. tert. Oxon. ſec. *timor* Rott. Moret. pr. *pavor* Ambr. tert. *rigor* Vat. quart. *deſpectans* Ambr. pr. *reſpectas* duo Med. *reſpectant* Rott. *limina* duo Vatt. Pal. Rott. Put. Thuan. Petav. ſec. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. *flumina* vel *numina* conjiciebat Heinſius. *Optaret* Rott. Put. *Optatis* Vat. ſec. *Gaudia quae* Buslid. *qui* Pal. *criſtatum* pro *ferratum* Moret. pr. *pontus* pro *pectus* Buslid. *pondus* conjiciebat Heinſius. *urnas* Pal. *Exciperet* Put. *tuto caſtae* Petav. pr. *toto* Vat. pr. *lucida* pro *dulcia* Vat. quart. *dubia* Pal. duo Med. *dulcia* vel *devia* Moret. pr. *ſeries* Vat. tert. Florent. Buslid.

222. *umquam*] ſic tres Med. inc. Heinſ. Bonon. duo Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *usquam* Exc. Pat. rec. *ſolitis* Med. ſec. *funere* pro *ſumere* Pal. Med. quart. Exc. Lucenſ. pr. *votisque* quatuor Vatt. *votisve* duo Med. *vocas* Vat. ſec. *ſed ſupplice* Put. *ſimplice* Buslid. *crure* pro *crine* Oxon. ſec. *Verris bumum*] Heinſius adſcripſerat Herald. in Arnob. p. 47. *tegitur* Vat. tert. *teritur* duo Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buslid. Cod. Epigr. Amb. Sched. Gud. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. ed. Parm. *gloria* pro *gratia* Buslid. *deſine* pro *deſide* Pal. duo Med. *molem* pro *laudem* conjicit Heinſius. *de parte* inc. Heinſ. *tulit* Petav. pr. *de gemibus* Moret. pr. *illis* Vat. ſec. *Conflixit* Ambr. pr. *ſenſum* Pal. Med. pr.

230. *abſentem*] *abſentes* Buslid. *ſeu fervet* pro *neu rumor* Pal. duo Med. *rumor iniquus* Sched. Gud. *fervor* Vat. pr. & quart. *furor* Ambr. tert. *femur* Vat. ſec. Rott. Oiſel. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *fremat* Cod. Epigr. Ambr. *ſem̄ iniquis* Vat. tert. *femur* & emendatum *rumor* Ambr. pr. *iniquus* Med. quart. Moret. pr. inc. Heinſ. *livor* conjiciebat Heinſius. *ſubitis* pro *poſitis* Ambr. tert. *ſubſideris* Pal. *ſubſiderit* duo Med. Buslid. *ſubjecerit* Bonon. *ſublaederit* Oxon. ſec. *ſubſeditur* Ambr. tert. *mediante* pro *meditante* Vat. quart. Med. quart. *dum quaereret* Florent. *arces* duo Vatt. *Judicis* pro *In ducis* Pal. duo Med. Buslid. *exilium* Var. LL. ed. Antv. *exicium* Buslid. *motis* pro *motus* Pal. duo Med. *lateres* pro *latentes* Med. quart. *latrantes* Cod Epigr. Ambr. *movebat* Vat. quart. Pal. *monebas* tres Med. inc. Heinſ. Thuan. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *tenebas* Exc. Pat. rec.

AD EPITHALAMIUM

PALLADII ET CELERINAE.

Deſideratur hoc carmen in Lov. Moret. ſec. Reg. Thuan. Mazar. Petav. tert. Tholoſ. Ambr. ſec. Exc. Schott. & Var. LL. ed. Parm. defuiſſe itidem videtur in Junianis, Voſſianis & Heinſianis, nec non in Oxon. pr. ex ſolo quippe Oxon. ſec. Var. LL. ab Heinſio enotatae comparent. in Put. Inſcriptio; in Sched. vero Gud. Praefatio deerat. in Aldina editione Praefatio inter Epigrammata legitur. In Cod. Rhem. inſcribitur *Epithalamium Serenae.* in Moret. pr. erat *Incipit Epithalamius dictus.* ſed Inſcriptio ſimiliter deerat. Vat. Livin. & Sched. Gud. *Epithalamium Palladii & Celerinae* vocant. In Lucenſ. pr. dicitur Epithalamius dictus Palladio . . . . Tribuno et Notario et Celerini. [l. Celerinae.] Vat. pr. exhibet, *Incipit Epithalamium dictum Palladio V. Cl. & Celerinae.* In antiquo Gyraldi Cod. erat, *Incipit Epithalamium dictum Palladio V. Cl. Tribuno & Notario. caetera non percipiuntur.* Var. LL. ed. Antv. ſimpliciter Epithalamium vocant ſine ulla Inſcriptione.

Ad Praefationem.

1. *feſtina*] *feſtiva* Oiſel. *negarem* duo Vatt. Rott. Med. ſec. *negantem* Pal. duo Med. *tegaons* Vat. pr. *noſtramque per aulam* Buslid. *conſors emicat*, *ille* Petav. pr. Ald. *conjunxit* Vat. quart. Ambr. pr. *proponit* Med. ſec. Moret. pr. *bonor* Med. pr. Ambr. pr. *ignos* pro *bonos* Exc. Lucenſ. pr. *amor ſoceri*, *generi reverentia* Pal. Med. pr. *poſcit* deerat haec vox Vat. pr. *poſcunt* Exc. Pat. rec. *Obſequio nati*, *militis officio* Buslid. *officio* pro *obſequio* Exc. Pat. rec.

AD

AD EPITHALAMIUM PALLADII ET CELERINAE.

1. *Forte Venus*] *temus* Vat. pr. *quaeſivit* Pal. duo Med. *quaeſitans* Exc. Pat. rec. *frigora* Vat. pr. *ſomnum* deeſt Vat. pr. *intextis* Vat. pr. Oiſel. Ambr. pr. *intextum* Vat. tert. Florent. Med. pr. *geminis* pro *gremio* Exc. Pat. rec. *ſeceſſerat* Rott. duo Medd. Put. *ſucceſſerat* Oxon. ſec. *aptum* pro *artus* Vat. pr. *aptum* vel *artus* Oiſel. *Acclivis* Florent. Med. quart. inc. Heinſ. Buslid. Ald & ed. Parm. *Acclinis* duo Med. Cod. Urſin Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *Acclinis foribus* vet. Gyr. *floribus* Exc. Lucenſ. pr. *tumulo* pro *cumulo* duo Med. *criſpatus* Med. quart. *criſpantur* ed. Parm. *multa ſudantem ventilat uva* Vat. Livin. *miteis ſudanti v. uva* vet. Gyr. *mites ſudanti ventilat uvas* Exc. Lucenſ. pr. *multos ſudante* Vat. pr. *vitem ſudantem* tres Vatt. Pal. Rott. *uvas* deerat Vat. pr. *unus* pro *uvas* Vat. ſec. *fluitantem uvis vitem* olim legiſſe videtur Heinſius, qui adſcripſerat: „ Catull. „ Epithal. Pelei & Thetidis:

„ *Nam velut in ſummo quatientem brachia Tauro*
„ *Quercum & conigeram fluitanti vertice pinum.*

„ ſic puto legendum. vulgo *ſudanti cortice*. quae inepta lectio liber vetus, cujus Excerpta penes me, „ *nutanti vertice*. non male. mox ex eodem lege *obvia frangit*. ſic Lib. II. Rapt. 110.

Fluctuat hic denſo criſpata cacumine buxus.

amictus pro *amictum* Vat. pr. Ambr. pr. & Med. ſec. *exuſto* Petav. pr. Med. ſec. Oxon. ſec. *trans lucet* Florent. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Oxon. ſec.

10. *Pennati paſſim*] *Pinnati* Exc. Lucenſ. pr. *Paſſim pennati* Vat. pr. Ambr. pr. *quocumque* Ambr. pr. Sched. Gud. *quemcumque* Vat. quart. *vocabit* Vat. pr. *vocabat* Ambr. pr. *jacet* ed. Parm. *fluitant artus* Ambr. tert. *propinquis* Oiſel. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. Sched. Gud *propinquant* tres Vatt. Rott. *propinquat* Pal. duo Med. Petav. pr. *pependunt* Buslid. *Pendent &* Vat. pr. Oiſel. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *Pendentes* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Bonon. Put. duo Petav. Ambr. tert. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. & Urſin. Exc. Pat rec. Lucenſ. pr. Ald. *Splendentes placide* Buslid. *placidae* duo Med. *placide* Pal. *Par vigiles* Sched. Gud. *Pervigiles* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. *& per* Vat. pr. Vat. Livin. Ambr. pr. *ac* Var. LL. ed. Antv. *alii* pro *avium* conjiciebat Heinſius *legant* pro *legunt* Oxon. ſec. *donec* pro *donum* Buslid. *Veneri* Exc Lucenſ. pr. *flexumque* Vat. quart. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. *aut ſummas* legebat Heinſius. *pinnis* Cod Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *vibrantur* Exc. Lucenſ. pr. *umbrantur* Ambr. pr. *alnos* Rott. Var. LL. ed. Antv. *ulmos* vel *arnos* inc. Heinſ.

17. *lucum*] *luctum* Rott. *lucos* Vat pr. & quart. Ambr. pr. Vat. Livin. *Dryadesque* tres Vatt. Pal. *Dryadasque* Vat. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. vet. Gyr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. vid. Feſcenn. vs. 23. *procaces* vel *loquaces* Rott. *Inſpectant cupidi* Ambr. pr. Sched. Gud. *Inſpectant cupidus* Vat. pr. *lumina* pro *Numina* Moret. pr. *Deas* pro *Deos* conjiciebat Heinſ. *ruentibus* pro *tuentibus* Petav. pr. *incendunt ſpicula flammis* Buslid. *in urbe* Exc. Pat. rec. *faſti* Oiſel. *mixtusque* Moret. pr. *tubae* pro *lyrae* Ambr. pr. Sched. Gud. *celer inde* Vat. pr. *celer una* Pal. duo Med. *Celerina* duo Vatt. Oiſel. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. vet. Gyr. Vat Livin Cod. Epigr. Ambr. Urſin. Exc. Lucenſ pr. *celeuma* inc. Heinſ. *celebrata* Vat. tert Buslid. Ambr. *celebrata* vel *Celeuma* Rott. *mentes* pro *montes* Var. LL. ed. Antv. *montesque* Vat. pr.

26. *Vox jucunda*] *jocunda* Petav. ſec *reſedit* Florent. tres Med. Cod. Urſin. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *decerpſit* pro *deterſit* Med. quart. *decerpit* Buslid. *Utque fuit* Sched. Gud. *Utque fuit intexta comas* Oxon. pr. *Utque erat turbata comas*, *merita vel incompta cap.* vet. Gyr. *Utque fuit* ..... Ambr. pr. *fuit intecta* Pal. Rott. duo Med. Put. *fuit detecta* Ambr. tert. *fuit intexta* Vat. quart. Bonon. Moret. pr Exc. Pat. rec. *fuit interjecta* Petav. ſec. *fuit turbata* Exc. Lucenſ. pr. Petav. pr. m. ſec. *interſecta* Vat. pr. & tert. *intertexta* Vat. ſec Cod. Urſin. locum corruptum pronuntiat Heinſius & conjicit, *Utque erat indigeſta comas* vel *Utque fuit neglecta comas*. ut ſupra vs. 6. dixit, *Ora decet neglecta ſopor*. mox *intecta capillos* Exc. Lucenſ. pr. *capillis* Vat. quint. Rott. *exſurgit* Exc. Lucenſ. pr. *aſſurgit* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. *iterumque ſuorum* Exc. Cod Rhem. *interque ſuorum* duo Ambr. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud. *procul ecce ſonorum* Vat. quart. *revocatque*

catque

editque ſuorum hoc hemiſtichium in Oxon. ſec. literis recentibus ſcriptum erat, ut videretur lacuna prius fuiſſe. *ſociumque requiri* Vat. tert. m. ſec. deerant haec in Put. Bonon. Exc. Pat. rec. Florent. tribus Med. inc. Heinſ. & Cod. Urſini. in Petav. pr. & ſec. manu recenti adſcripta erant. *interque ſuorum Agmen & innumeros* deerant haec tribus Vatt. & Pal. *Hymenaeus* . . . . m. pr. & *Hymenaeus quaerit* m. ſec. Rott. *poſcit* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *quaeris* Put. *quaerit* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. *Inde per immenſos Hymenaeum q. amores.* inc. Heinſ. [non Vienn. qui litera Q ab Heinſio notatus erat.] *in medios* Buslid. *innumeros amores* Oxon. ſec.

32. *nullum junxiſſe*] *nullis* Vat pr. Sched. Gud. *juxiſſe* Vat. tert. *vixiſſe* Med. tert. ed. Parm. *punxiſſe* Pal. *junxiſſe* duo Med. inc. Heinſ. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. duo Petav. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *namque illa* Vat. quart. *ſub alta* Var. LL. ed. Antv. *Doctus* pro *Fuſus* Buslid. *certa* pro *cera* Vat. pr. *bibenas* vel *avenas* Exc. Lucenſ. pr. *labris* duo Vatt. Ambr. pr. *libris* Vat. pr. *libris* duo Vatt. Pal. Med pr. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Buslid. Oxon. ſec. Cod. Urſin. Cod Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Diſſimili tenuem* tres Vatt. Pal. Rott. *Diſſimilem tenui* Vat. pr. Ambr. pr Vat. Livin. Sched. Gud. *narrabit* pro *variabat* Petav. pr. *A terra* Pal. Med. pr. *ſubito* pro *tacito* Petav. pr. *deflexit* Florent. Moret. pr. *flatu* pro *lapſu* Vat. pr. Ambr. pr. *lapſu* vel *cornu* Rott.

41. *infecerat igni*] *interſerit* Exc. Lucenſ. pr. *igne* tres Vatt. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. *dubiaque—umbra* Vat. quart. *umbra* Vat. pr. *Canicies* pro *Caeſaries* Moret. pr. *ipſe* pro *ipſa* Vat. quart. Oxon. ſec. *relinquis* Vat. pr. Ambr. pr. ed. Parm. *relinquas* Pal. Florent. duo Med. *relinquens* Oxon. ſec. *ſacrabere* pro *ſatiabere* Rott. *ſtudiis* Ald. *peremptis* pro *parentis* Buslid. *Jamque* pro *Atque* Pal. duo Med. Petav. pr. *nemus* Ambr. pr. Exc. Cod. Rhem. *remus* Sched. Gud. *ſordent* pro *cordi* Vat. ſec. Cod. Urſin *montibus* pro *rupibus* Petav. pr. *pupibus* Moret. pr. *ac tantae* Ambr. tert. *tandem* Vat. pr. Ambr. pr. *tantas* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *tantae* vel *tacitae* Moret. pr. *cauſſae* Vat. pr. *laudes* Vat. ſec. Cod Urſin. *cui pompa* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *quem* Rott. *quae* tres Vatt. Pal. Oiſel. *tora* Vat. pr. *tori* Vat. quart. & pr. m. ſec. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. *jam* Buslid. *laeta* Vatt. ſec. Urſin. Cod. *reſultat* Var. pr. *ſimul &* pro *orti* Buslid *ſanguine* Vat. quart. Pal.

54. *Haud ignarus*] *Aut* Med. ſec. *Una* pro *Ulla* Petav. pr. *cunctae* Vat pr. Sched. Gud. *labantur* Buslid. *morari* pro *morantem* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. *tanti quod adhuc* Buslid. *quid adhuc* Exc. Lucenſ. ſec. *manere* Vat pr. *nec parva* Pal. duo Med. Put. *lectum culmine* duo Med. *carmine* Buslid. unde *cardine* conjiciebat Heinſius. *fulcit* pro *fultae* Pal. Med. pr. inc. Heinſ. *lectiſſimus orbi* Vat. pr. Vat. Livin. Heinſius adſcripſerat L. VI. Conſ. Hon. 370. *Electi candoris equos. lectiſſimus urbi* Vat. quart. inc. Heinſ. Petav. pr. *laetiſſimus urbi* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *lectiſſimus* Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod Epigr. Ambr. *orbi* Ambr pr. Heinſius adſcripſerat Fl. Vopiſc. in Caro. *rubeis* vet. Gyr. *longis* Vat. quart. *quo fluctibus inſula luſtrat.* Buslid. *flatibus* Vat. tert. Rott. Oiſel. Exc. Lucenſ. pr. *fluctibus* duo Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Cod Urſin. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *labet* Cod. Epigr. Ambr. *latret* Exc. Pat. rec.

62. *Quis locus*] *Qui* Vat. pr. Med. ſec. *quae nunc* Var. LL. ed. Antv. *quo ſic* Put. Petav. pr. Bonon. *impervia flammae* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Succeſſit* Vat. ſec. *Receſſit* Exc. Lucenſ. pr. *Seceſſit* Vat. pr. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. ed. Parm. *quae non* Vat. ſec. *quonque timore* Buslid. *benigna* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *benignae* Ambr. tert. *doctiſque* Buslid. *grata ſenectus* inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *amica* Pal. duo Med. Buslid. *terga* Vat. tert. Oiſel. Florent. Med. ſec. unde *terſa* conjiciebat Heinſius. *Emerſus* Vat quart. Pal. tres Med. *tenuis* Vat. tert. *tenuit* duo Med. inc. Heinſ. Put Bonon. duo Petav. duo Ambr. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *ſtabulis* videtur fuiſſe in Med. pr. ut vs. 85. unde *ſtabuli* conjiciebat Heinſius. *moderatum* Pal. duo Med. *moderatur* Rott. Put. Var. LL. ed. Antv.

69. *juveni*] ſic tres Vatt. totidem Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Urſin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *juvenem* Oiſel. *juvenum* Vat. tert. *Danubii veteres thalami* Buslid. *veteres Tomi* Put. Moret. pr. *veteres thalami* Pal. duo Med. *Martis* pro *matris* Pal. Med. duo & Cod. Urſin. *Marti* Moret. pr. *ſpoliiſque* Pal. duo Med. *Celerini* Med. ſec. *Celerino* Buslid. *Celerenae* Bonon. Ambr. pr. *Celerinae* duo Vatt. Oiſel. Oxon. ſec. Huc forte referendam putabat Heinſius veterem Inſcriptionem p. 150. HIC QUIESCIT IN PACE FL. CELERINUS VD SCRINIARIUS INL. PATRICIAE SEDIS DEP. D IIII ID NOVEMBR. QUI VIXIT ANN. XXXIII. FLM. DN. FL. VALENTINIANO VII ET AVIENO. V cs. *Meroem* Vat. ſec. Pal duo Petav. *Cum ſibi poſt obitus & P. fulm. Caro* Exc. Lucenſ. pr. *Qui ſibi p. d. & P. flumina Carros* Buſlid. *pro domitos* Put. *poſt domitas* duo Med. *domitos & P. fulmina Carros* duo Vatt. *domitas & P. f. Carras* Ambr. tert. *obitus &* Vat. pr. vet. Gyr. *domitos Char-*

Charros Oxon. ſec. *fulmina Parthica Caro* Vat. Livin. *P. fulmina Caro* Vat. pr. *flumina* Med. pr. Petav. pr. Exc. Pat. rec. *Carros* inc. Heinſ. Put. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. & Urſin. Var. LL. ed. Antv. *Carrbos* Petav. pr. *Charros* Bonon. *caros* duo Med. Petav. ſec. *Caro* Ambr. pr. Sched. Gud. *Chayn* Exc. Pat. rec. *claros* Vat. tert. Rott. *charo* vel *claros* vet. Gyr. Heinſius ſeqq. notaverat. „ *Carrae in Parthia.* Lucan. Lib. I. 105.

Aſſyrias Latio maculavit ſanguine Carras.

„ *Carrae ab Odenato Palmyrenorum Rege ſub Gal-* „ *lieno captae.* Hiſt. Aug. p. 179. *Carrarum* etiam „ meminit Spartian. in Caracalla p. 87. l. 42. „ 88. bis. vid. Caſaub. p. 132. l. 33. a. Capito- „ lin. in Gordianis p. 162. vid. Hiſt. Aug. p. 162. „ 163. 165. Flav. Vopiſc. in Caro. *rebus* ſine copula, Pal. duo Med. *imponere mallet* Pal. Med. pr. Heinſius adſcripſerat. ita Capitolin. in Pertinace. *Milites Triarium Maternum Laſcivium Senatorem nobilem ducere in caſtra voluerunt, ut eum rebus Romanis imponerent.* ſic *rebus agendis aliquem imponere*, idem p. 58. l. 27.

76. *Deſpexit fremitus*] *Detexit* Vat. pr. *ſtrepitus* Vat. ſec. *protulit* pro *praetulit* Cod. Ep. Ambr. *ferro* pro *regno* Pal. duo Med. *inceſtum* Vat. ſec. Pal. Rott. *ingeſtum* duo Vatt. Oiſel. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *paſcere* Vat. quart. *regno* pro *ferro* Pal. duo Med. Petav. ſec. *ſolet* Exc. Lucenſ. pr. *tunc purpura* Ambr. pr. *nunc* Pal. duo Med. *cum* inc. Heinſ. Exc. Pat. rec. *non* duo Vatt. Rott. Oiſel. Petav. ſec. Ambr. tert. *tum* Put. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Buslid. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *huic* Sched. Gud. *metuitque* Vat. tert. Rott. *meruitque* Oiſel. duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Urſin. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *confeſſa* tres Vatt. Rott. *conceſſa* Pal. Oiſel. duo Med. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. tert. Moret. pr. Buslid. Ald. *contempta poteſtas* Sched. Gud. *delata poteſtas* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *dilecta* Rott. Put. *delecta* duo Vatt. Pal. Moret. pr. Oxon. ſec. Buslid. Var. LL. ed. Antv. *contenta* pro *contemta* Med. pr. *concepta* ed. Parm. *ducit* Florent. Buslid. unde *ducis* legit Heinſius, ut & *evectus. in altum* duo Med. Moret. pr. Ambr. tert.

84. *qua non*] Vat. pr. Oiſel. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. Sched. Gud. *quo* duo Vatt. Pal. Rott. *exit* pro *exſtat* Buslid. *Alter* duo Vatt. Pal. Rott. Exc. Lucenſ. pr. *Altera* Vat. pr. Oiſel. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *ſtabulas* Petav. ſec. *ſtabulis* Med. pr. *adſignat* Vat. pr. *Rectorum* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. qui ordinem verſuum inmutant, hoc modo,

Rectorum tractat numerum; conſtringit in unum
Sparſas imperii vires cuneosque recenſet.

numerum Vat. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. Sched. Gud. *numeros*] Heinſius notaverat ſeqq. „ NUMERI *hic ſunt tabulae, in quibus nomina militum* „ *ſcripta.* Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 162. f. *conſtringit* Vat. pr. *aſtringit* Florent. *confringit* Exc. Lucenſ. pr. *conſtrinxit* Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *contraxit* Cod. Urſin. *contraxit* vel *conſtrinxit* Vat. ſec. *Imperii ſparſas vires* Pal. duo Med. *Diſpoſitos* vet. Gyr. Oiſel. Lucenſ. pr. *Diſpoſitis* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *Depoſitum* duo Vatt. Pal. Rott. *Depoſitam* Cod. Epigr. Ambr. *quam* vet. Gyr. *Salmaticis* Petav. pr. *lenis* pro *ſaevis* Exc. Lucenſ. pr. *Retis* Florent. Med. ſec. *Recbis* Med. pr. *Rethis* Pal. *Rhetis* Vat. tert. Ald. *Comis* Exc. Pat. rec. *Getis* vet. Gyr. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. Urſin. Exc. Lucenſ. pr. in Ambr. tertio haec vox deerat. *Santona* Ambr. tert. *frenet* Vat. pr. Ambr. pr.

90. *Scotum legio*] *Scottum* Exc. Lucenſ. pr. *legio* Buslid. Ald. *regio* Vat. pr. & tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. ed. Parm. *quantae* Vat. pr. Put. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *quam te* Ambr. tert. *quantum* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. *cinſere* Vat. pr. *quantum pacatur* Vat. tert. Rott. *quanto* duo Med. Put. Petav. ſec. & pr. m. ſec. Bonon. duo Ambr. Buslid. Urſin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Hi vero duo verſus deſiderantur in Vat. pr. m. pr. *Caſtra* pro *Caſta* Bonon. *nil ultra* Vat. pr. duo Ambr. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. *Indiciove* Vat. ſec. *dux* pro *duc* Pal. *caſſare* pro *quaſſare* Oiſel. *ceſſare* Pal. tres Med. Buslid. Ambr. tert. *Hunc quoque* Pal. *tibi* pro *mihi* Vat. ſec. Cod. Urſin. *jam* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *thoris* pro *choris* Buslid. *vix hoc* Pal. *& illa* Vat. ſec. Cod. Urſin. *alluitur* Exc. Lucenſ. pr. *prelisque* Cod. Urſin. *praeliisque* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *praelisque* Oiſel. Put. Petav. ſec. Bonon. Ambr. tert. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. *populisque* Rott. Ald. *plerisque* Med. ſec. Petav. pr. *peplisque* Pal. duo Med. *peplumque* Ambr. pr. Buslid. *pplumque* Sched. Gud. *pemplumque* Exc. Cod. Rhem. *ſoluta* Vat. pr. *ſolute* Buslid. Heinſius notaverat hanc vocem in menda cubare in Lucenſ. pr. *Cleoneae reddit miracula* Vat. pr. Vat. Livin. *ſuuit* pro *ſumit* Sched. Gud. *miracula* Ambr. pr. *tedae* pro *telae* Exc. Lucenſ. pr.

103. *currus*] *curſus* Vat. pr. *currum* duo Vatt. Florent. Petav. ſec. Urſin. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. *vaga* pro *juga* Moret. pr. *adnectunt* Var. LL. ed. Antv. *columpnas* Buslid. *frementem* tres Vatt. Pal. Rott. *fremente* Exc. Lucenſ. pr. *ſtrepentem* legebat Heinſius, ut Feſcenn. vs. 52. *Atheſis ſtrepat eboreis. Promulcent* Pal. Moret. pr. Cod.

Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. *Athesim* duo Vatt. Oiſel. *Athesin* Med. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *cantu.* cum στιγμῇ, Florent. *quos* Med. pr. Bonon. duo Petav. Busiid. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *quo* ed. Parm. *Laurius* Vat. ſec. *aulis* pro *audit* Cod. Epigr. Ambr. *Quos* Med. pr. duo Petav. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. *Venacus* duo Vatt. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. *quos* Med. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. duo Petav. *quis* inc. Heinſ. *accipit* pro *excipit* Vat. ſec. Put. Var. LL. ed. Antv. *recipit* Buslid. *erectis* pro *ereptis* Pal. Florent.

109. *Eridani ripas*] *ripe* Vat. pr. *rauci* Pal. duo Med. *glaucae* conjecerat Heinſius, qui adſcripſerat Conſ. Prob. & Olybr. vs. 214.

Illi glauca nitent hirſuto lumina vultu.

& in Apono vs. 36.

Glaucaque fumiferae terga ſerenat aquae.

poſtea tamen deleverat, adſcripto Virg. VII. Aen. vs. 705. ubi vid. Serv. & X. vs. 206. vid. Conſ. Olybr. vs. 221. *Meduſae* pro *Paduſae* Exc. Cod. Rhem. *Effugiens* Buslid. *Frenatique* Petav. ſec. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. *flecti* pro *vecti* Pal. duo Med. *Oſtendit* Busiid. *Oſtendat* Oxon. ſec. *Oſtentat* Vat. tert. Rott. Florent. Petav. ſec. *quique* Put. *pronique* vel *puerique* Rott. *Conſequitur*] Lucenſ. pr. inc. Heinſ. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. & Vat. Livin. hunc verſum ſequenti poſtponunt. *lapſu meliore volantes* Vat. tert. Pal. Rott. Vat. pr. m. ſec. *lapſi meliore volatu* Put. *lapſu m. volatu* Vat. pr. m. pr. Vat. ſec. Oiſel. *lapſus m. volatu* inc. Heinſ. Bonon. Ambr. tert. Petav. pr. Urſin. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *lapſus* Moret. pr. *volatu* Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. poſt hunc verſum in Med. ſec. erat ſpatium unius verſus relictum.

116. *tum vere*] *timuere* Vat. ſec. Sched. Gud. *timuere jubentes* Buslid. *invergunt* pro *invertunt* legit Heinſius, qui adſcripſerat locum Val. Flacc. Lib. II. [611.]

Tum pelago vina invergens dux talibus inſit.

Definitur mulcent thalamos Buslid. *ſpinis* pro *plenis* idem Buslid. *theatris* Med. ſec. *caniſtris* legit Heinſius. *Veneri* Moret. pr. *Veneris campo* Petav. pr. *tenebras* pro *teneras* Med. ſec. *violas* Ambr. pr. *aliis* Med. pr. *alium* Moret. pr. *diro* pro *duro* Petav. ſec. *pinguis* Pal. duo Med. *pigri* pro *pingui* Pal. duo Med. *Cythara numen* Buslid. *nurum* vet. Gyr. Ambr. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *virum* Vat. ſec. Rott. Oiſel. Heinſius ſeqq. notat, *virum* & *nurum* ſaepe confundunt librarii. vid. Ovid. Lib. III. Triſt.

Quid Danaën Danaësque nurum.

ſic lego. vulgo *virum. pudico* Put. Petav. pr. Bonon. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Cupido* duo Vatt. Pal. Oiſel. Rott. m. pr. Petav. ſec. Vat. pr. m. ſec. *nives & lilia* duo Med. Busiid. qui & *deducit* pro *teſtatur* exhibet.

128. *Tum dextram*] *Tunc* Ambr. pr. *Dum* Vat. ſec. *Ex iſtis* pro *Tradit & his* Buslid. *ultra* pro *ultro* conjiciebat Heinſius. *ſanxit* vet. Gyr. *Venite* pro *Vivite* Pal. *Saecula* pro *Oſcula* Busiid. *ſonant* Pal. *ſonans* duo Med. *Libra* pro *Labra* Bonon. *animos* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *nec* Pal. Rott. *neu* Vat. Livin. Urſin. inc. Heinſ. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. *te* Vat. ſec. Petav. ſec. *proterva* pro *paterna* Vat. pr. m. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. *Confides* Ambr. pr. *Virtute proterva* probat Heinſius. *virtute* pro *terrore* Vat. pr. m. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. *pacanda* Urſin. Cod. *placanda* duo Vatt. Pal. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. ed. Parm. *nec* Vat. tert. Rott. *neu* Med. pr. Urſin. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. *nec Futiebas* Busiid.

137. *mater eris*] *eas* conjiciebat Heinſius, qui citat ex Lib. III. de R. P. 310.

—— *ſic me felicior olim*
Mater eas.

[vitio memoriae puto] vid. Lib. II. Conſ. Stil. 293. *tinguis* Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *ſtringis* Pal. tres Med. Buslid. *tergis* conjiciebat Heinſius. *Virgo.* Moret. pr. *Turgida* pro *Virgo* conjicit Heinſius, ut ſit *lumina tinguis Turgida? cede* pro *crede* Pal. *aligera* Vat. Livin. *aligeros* Vat. ſec. Pal. Rott. Oiſel. tres Med. inc. Heinſ. Petav. ſec. Bonon. Ambr. tert. Urſin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Praeſtantes* Vat. pr. *Praeſtanti* Vat. ſec. Oiſel. Urſin. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *e plebe* Vat. Livin. *de plebe* Vat. ſec. Pal. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Moret. pr. Oxon. ſec. Busiid. Cod.. Urſin. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Phebe* Sched. Gud. *Haethon* Exc. Lucenſ. pr. *Pyroes* Vat. ſec. Med. quart. Put. Bonon. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *reſperſi* Cod. Urſin. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buslid. Cod. Epigr. Ambr. Ald. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *reſpexit* Exc. Lucenſ. pr. *mella* Pal. duo Med. *membra* Buslid. *Hinc nuptam* Pal. duo Med. *illa* Med. ſec. *nurum* pro *virum* Moret. pr. *reductae* Florent. *cuncta* pro *certa* Pal. duo Med. *circa* Moret. pr. *vulgavit* pro *ſulcavit* Vat. pr. Oiſel. m. pr. *ſuccavit* Var. LL. ed. Antv. *corda* pro *tela* Med. ſec. *terga* Moret. pr.

AD

AD LIBRUM I.

DE RAPTU PROSERPINAE.

In Vat. pr. manu recenti hoc Poëma adſcriptum. In Vat. ſec. hi libri ſuppleti erant ex alio Cod. Vat. n. 1663. In tertio Vat. ſimiliter additum erat hoc carmen ex alio Cod. qui Sidonio Apollinari adnexus erat n. 1661. in Vat. quarto adjecti erant ex alio itidem Cod. n. 3290. qui Cod. lit. D ab Heinſio notatus erat, unde factum, ut, cum Jun. ſec. & Leid. pr. eadem litera D notarentur, in notis Leid. perperam ſcriptum ſit: nam in Leidd. D. & E. non erat hoc Poëma, qui demum incipiunt Lib. 1. in Rufin. poſt R. P. Cel. Burmannus tamen alium Leid. habuiſſe videtur, cujus Gloſſas aliquoties citat. vid. vs. 4 in Praefat. Lib. II. de Raptu. Deerant hi libri in Lov. duob. Leidd. Mazar. Ambr. pr. & ſec. Med ſec. & tert. Moret. ſec. Pat. Pric. Oiſel. Exc. Lucenſ. Cod. Rhem. & Var. LL. ed. Antv. In Thuan. quoque deſiderantur, ſed ejus loco Var. LL. ab Heinſio adſcriptae ſunt ex Cod. Petav. in quo hi libri de R. P. quaedam Prudentii & alia continebantur. Farneſiano quoque deeſſe videtur, ejusque loco Codex Bartholini ab Heinſio ſubjectus, qui hoc ſolum Poëma habebat reliquis omiſſis. vid. ad VI. Conſ. Honor. in Praefatione. In Sched. Gud. ad calcem legitur, *ad Raptum Proſerpinae, Conſ. Olybrii atque ad alia nonnulla nihil annotatum reperio. videntur non exſtitiſſe in illo manu exarato Codice.* In Cod. Epigr. Ambr. erat hic titulus, *Epigrammata Claudiani Aegyptii Pharii Alexandrini Poëtae Clariſſimi & Militum Tribuni feliciter incipiunt. Primo loco erat Epithalamium Honorii.* Non videtur tamen in hoc Raptus Proſerpinae fuiſſe, quia nullas Var. LL. notatas offendi. In Moret. pr. Raptus Proſerpinae ultimo loco legitur poſt VI. Conſ. Hon. In Put. & Reg. nullae erant librorum inſcriptiones. in Vat. quinto erat, *Cl. Claudiani de Raptu Proſerpinae Prologus incipit ad Florentinum.* Cod. Bartholini habet, *C. Claudiani Exodium Libri primi de R. P. Incipit feliciter.* In Voſſ. pr. erat CL. CLAUDIANI DE RAPTU PROSERPINAE TRAGOEDIA HEROICA INCIPIT FELICITER.

Codices, ex quibus hae ad R. Proſerpinae Var. LL. notatae ſunt, ſunt ſeqq. quinque Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Florent. Med. pr. & quart. duo Jun. duo Oxon. duo Voſſ. duo Heinſ. item tert. litera *H* notatus, ex Med. pr. deſcriptus, & inc. ejusdem. Put. Reg. tres Petav. & Exc. Petav. quart. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Moret. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Schott. & Laeti. ed. Parm. & Vicet. Ald. & Var. LL. e marg. Parm.

Heinſius in Schedis ſuis ſeqq. adſcripſerat. *Sil. Ital. multos Siciliae fluvios recenſet Lib. XIV. quorum & Claudianus in his libris ſuis de R. P. meminit. Idem eodem Libro* RAPTUM PROSERPINAE *deſcribit vs. 240. ubi menda una atque altera.*

AD PRAEFATIONEM.

1. *primus qui*] ſic omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *qui primus* Florent. Reg. Oxon. pr. Moret. pr. Bonon. Petav. pr. Voſſ. pr. Jun. ſec. *primum ſecuit qui* Petav. ſec. *primus pro auſus* Petav. tert. *fluctibus* Vat. quint. Florent. Jun. ſec. *flatibus* vel *fluctibus* Petav. tert. *alnum comm. fluctibus auſus* Jun. pr. *alvum* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *alnos* Florent. m. pr. Put. *vetat* pro *negat* Jun. pr. *arte* vel *ille* Bonon. *trepidus primum* Jun. pr. *trepidum* Florent. *praebuit* pro *credidit* Voſſ. pr. *ſecure* Vat. ſec. *ſecreto* Voſſ. pr. *ſecure* vel *ſecuro* Voſſ. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Rutil. Itin. Lib. I. [401.]

Proxima ſecurum reſerat Populonia litus.

8. *Et leni*] *Atque levi* Petav. tert. *tendere vela* Petav. ſec. *irrumpit* pro *exſultat* duo Vatt. Pal. duo Med. Heinſ. H. Put. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Exc. Petav. quart. *praeceps audacia*] Heinſius adſcripſerat, ſic *praeceps honorum continuatio* apud Lamprid. initio Alexandri Severi. *irrupit* tres Vatt. Cod. Bartholin. *irripuit* Voſſ. pr. *pelagus* inc Heinſ. Petav. tert. Exc. Petav. quart. *pelago* vel *pelagus* Tholoſ. *Joniasque* Vat. pr. Florent. Voſſ. pr. Vat. Livin. *Joniumque* duo Vatt. Pal. Put. Reg. Oxon. pr. Jun. ſec. Voſſ. ſec. duo Heinſ. tres Petav. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart.

AD LIBRUM I.

DE RAPTU PROSERPINAE.

2. *Sidera Taenario*] *Litora tartareo* inc. Heinſ. *Trinacrio* Vat. pr. *tartareo* Jun. ſec. *prodere* Pal. duo Med. Heinſ. H. Petav. pr. Exc. Petav. quart. *promere* omnes Vatt. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. Bonon. Voſſ. ſec. duo Petav. Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *pro*m— *mere* Voſſ. pr. duo Heinſius adſcripſit locum de B. Get. vs 159.

———— *fera nuntia Martis*
Ore ſub Auguſti caſurum prodidit hoſtem.

Cyprian. Epiſt. LXXIV. p. 155. ed. Rigalt. *ſacrorum coeleſtium ſigna prodantur.* non *dedantur*, ut eſt in aliis MSS. etſi paullo alio ſenſu. *congeſta* Florent. duo Med. Put. duo Petav. Bonon. Jun. ſec. Ambr. tert. Heinſ. H. & inc. ejuſdem, ed. Parm. & Vicet. *conjeſta* Oxon. pr. Reg. cum gloſſa *i. e. collecta. congeſta* vel *conjecta* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *auguſta* in margine ed. Lugd. 1551. ab Heinſio adſcriptum erat, ex vet. Cod an conjecturâ incertum. *de noſtro* Vat. ſec. Voſſ. ſec. Heinſius adſcripſerat Lucan. V. 168.

———— *mentemque priorem*
Expulit, atque hominem toto ſibi cedere juſſit
Pectore.

& Ouzel. in Minuc. p. 50.

8. *culmina*] ita Heinſius, qui adſcripſit Stat. III. Theb. 37.

—— *tunc viſa levari*
Culmina.

limina Vat. pr. Jun. ſec. Petav. tert. Bonon. Vat. Livin. *lumina* Cod. Bartholin. cum viginti aliis, ed. Parm. & Vicet. Exc. Petav. quart. *lumine* Ald. *lumina* vel *limina* Reg. & chart. Heinſ. *Adventus* Pal. duo Med. Heinſ. H. qui ſeqq. hic notaverat, „ *Adventum teſtata Dei*] loquitur de Cerere. quare *Deae* legendum. an *Deus* Ceres dicta in ſacris Eleuſiniis, quomodo τὴν Θεὸν Athenis Minervam vocabant? ſimiliter Lib. de IV. Conſ. Honor. 574.

„ *Teſtatus ſudore Deum.*

„ ſic conſtanter libri ſcripti, cum de Iſide loquatur. vide Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 143. vid. & de *Luno Dea* Salmaſ. p. 164. 280. 370. & Caſaub. p. 132." *nam magnus* Ambr. tert. *ſtrepitus* Vat. pr. Bonon. Moret. pr. *campis* inc. Heinſ. *ſtrepitus terris* Jun. pr. *terris ſtrepitus* Jun. ſec. *coelumque* Vat. ſec. *coelumque* vel *templumque* Voſſ. ſec. *Cecropidum* Vat. pr. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *Ciclopum* Pal. Put. *Cecropium* duo Vatt. Florent. duo Med. Reg. m. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Heinſ. H. & inc. ejuſd. duo Jun. tres Petav. Exc. Petav. quart. *Cecropidum* vel *Cecropium* Vat. ſec. *extollit* omnes Vatt. Pal. Reg. Petav. pr. Cod. Bartholin. *attollit* Florent. Jun. pr. Put. ſic Epithal. Pallad. vs. 33.

——— *nec primas fas eſt attollere taedas.*

& *attollere ſigna* I. in Rufin. 86. vid. Wouwer. not. in Minuc. p. 26. *Eleuſin* Vat. tert. Pal. duo Med. Heinſ. H. *Eleuſis* quatuor Vatt. Cod. Bartholin. Heinſius notaverat ſeqq. „ *Eleuſin*] ab *Eleuſin*, *Eleuſinus.* Vid. Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 32, 33, 34. ubi multa de ſacris Eleuſinis. p. 55. 56. 98. 202. Caſaub. p. 78.

13. *ſtridunt*] ita Put. Petav. pr. atque ita Heinſius, qui adſcripſit Avien. p. 85. ed. Grot. & p. 99. Stat. VII. Theb 770. & Juvenal. Sat. X. 61. ex MSS. *ſtrident* Florent. duo Med. Reg. Oxon. pr. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Heinſ. H. & inc. ejuſd. & alter membran. Moret. pr. Jun. ſec. Ald. ed. Parm. & Vicet. *flammea* pro *ſquamea* Florent. *attrita* Vat. quint. Var. LL. e marg. Parm. *aſtricta* tres Vatt. Pal. duo Med. Vat. Livin. Petav. ſec. Ambr. tert. Heinſ. H. duo Jun. duo Voſſ. Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *Erepti* Vat. quint. Petav. ſec. & chartac. Heinſ. *Elapſi* inc. ejuſd. *Erepti* vel *Erecti* Jun. pr. *tendens* omnes Vatt. Cod. Bartholin. *tollunt* Vat. ſec. m. ſec. *ad cornua criſtas*] Heinſius in Schedis ſuis adſcripſerat. „ *Bacchi fortaſſe cornua intelligit; ille* „ *enim hujus pompae comes quod tum ex hoc loco,* „ *tum Pauſania aliiſque patet. quare & Nonno* „ Ἐλευσίνιος *dicitur.*" *Jamque procul* chartaceus Heinſ. *ternis v. figuris* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *ternas figuras* Bonon. Petav. ſec. *lituſque* Voſſ. pr. *laetuſque* tres Vatt. Florent. Reg. Oxon. pr. Jun. ſec. duo Voſſ. Exc. Laeti. *leniſque* Put. Bonon. Ambr. tert. Vat. Livin. Heinſ. H. tres Petav. Exc. Schott. & Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *leniſque* vel *laetuſque* Med. pr. Heinſius adſcripſerat Auſon. Epiſt. XIII. [IX. prope finem.]

Sollicitat lenem comi ſermone Lyaeum.

„ ſic *mitis* dicitur Statio Lib. V. 286. loco cor-
„ rupto. eadem varietas eſt apud eumdem Sta-
„ tium Lib. IV. 832.

„ —— *aeternae largitor Corniger undae,*
„ *Laetus eas.*

„ & ibi in quibuſdam MSS. *Lenis* legitur. Ple-
„ rium vide ad Virgil. II. Aen. 782. *Laetus* eſt
„ *propitius*, ut *exta laeta.* contra Dii *triſtes* ſunt
„ *irati* & *averſi.* ſic Bacchum *triſtem* deſcribit Stat.
„ VII. Theb. vs. 148.

„ *Purpureum triſti turbatus pectore vultum:*
„ *Non crines, non mitra loco.*

„ ſic lego ex vetuſtiſſimo Codice. vulgo, *Non*
„ *crines, non ſerta loco. Mitra* enim Bacchus ute-
„ batur, quod mollitiae ſignum. Senec. Hippo-
„ lyt. 755. & Oed. vs. 413. ubi vid. Delrium cu-
„ ris ſecundis. Val. Flacc. II. 271. Lucian. Dia-
„ logis Deorum, ubi Juno ad Jovem: Ἐγὼ μὲν
„ ᾐσχυνόμην ἄν, ὦ Ζεῦ, εἴ μοι τοιοῦτος ἦν υἱός, θῆ-
„ λυς οὕτω, καὶ διεφθαρμένος ὑπὸ τῆς μέθης, μίτρᾳ μὲν
„ ἀναδεδεμένος τὴν κόμην, &c. unde ibidem &
„ θηλυμίτρης vocatur. quin & Orpheus in Hymno
„ ei ſacro μιτρηφόρον vocat, uti Libro I. Epigr.
„ Gr. χρυσομίτρης dicitur. Ceterum ii quoque,
„ qui Bacchum colunt, mitra ornabantur. Stat. IX.
„ Theb. 795."

—— *haud umquam deformes vertice mitras*
Induimus.

praecedit Jun. pr. *Hiatus* pro *Jacchus* Voſſ. pr.

17. *Parthica*] *Perſica* Bonon. *velat Tigris* Vat. LL. e marg. Parm. *tigris Velat* Ambr. tert. Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *tygris Velat* Jun. pr. chartac. Heinſ. *in nodos* Petav. ſec. *angues* pro *ungues* Pal. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Petav. ſec. *Machaonis* Voſſ. ſec. m. ſec. *Mahonius* duo Petav. Exc. Petav. quart. *Maconius* Med. pr. Heinſ. H. *Mathaonius* Med. quart. *Machaonius* Florent. *Machonius* Reg. *Machaoniis* Put. Moret. pr. Petav. ſec. *Machoniis* Voſſ pr. *firmat* Vat. pr. Florent. Jun. pr. Vat. Livin. *firmans* Vat. quint. *figens* vet. Gyr. chartac. Heinſ. *figit* duo Vatt. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. duo Petav. duo Voſſ. Bonon. Tholoſ. Jun. ſec. Moret. pr. Oxon. ſec. Ambr. tert. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *fugit* vel *figit* Pal. *thyrſus* Florent. duo Med. Reg. Petav. pr. Voſſ. ſec. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Exc. Petav. quart. *thyrſis* Petav. tert. *Maeoniis thyrſis* tres Vatt. Cod. Bartholin. *Maeonius thyrſus* Jun. pr. Bonon. inc. Heinſ. Vat. Livin. *Machaoniis thyrſis* Oxon. pr. duo Voſſ.

20. *innumerum*] ita Petav. ſec. *innumeri* Voſſ. pr. *in numerum* Exc. Schott. vid. Brodaeum. *famulatur* duo Vatt. Put. Reg. Moret. pr. duo Petav. *famulantur* duo Vatt. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. item alter chart. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Jun. ſec. Ambr. tert. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *famulatur* vel *famulantur* Voſſ. ſec. mox, *donatur* vel *dominatur* Reg. Oxon. pr. *fuit* pro *perit* inc. Heinſ. *quod Styx* Put. *humentibus* Pal. duo Med. Jun. pr. Heinſ. H. *luentibus* ed. Vicet. *liventibus* vel *humentibus* Vat. ſec. *Interfiſſa* Vat. ſec. *torrens* Voſſ. pr. *gurgitibus* Cod. Bartholin. & viginti ſex alii, Ald. ed. Parm. & Vicet. *tactu* Vat. quart. *raptu* Florent. duo Med. Put. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Reg. Bonon. Jun. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. & Schott. Ald. ed. Parm. & Vicet. *lapſu* vel *raptu* chartaceus Heinſ. *letale Chaos* inc. Heinſ. *errarit* Pal. *curis* Bonon. *curru* Jun. ſec. *paſſu* pro *curſu* Vat. ſec. Voſſ. ſec.

30. *populis leges*] *populis fruges* duo Voſſ. duo Vatt. *populo fruges* Jun. pr. Vat. quart. *fruges populis* Vat. pr. Ald. ed. Parm. & Vicet. *populo* Florent. *ſtrages* Pal. *fruges populo cur gl. relicta* chart. Heinſ. Cod. Bartholin. Ambr. tert. *innumeris* pro *inventis* Bonon. *Dodonea* Vat. pr. & quart. Put. duo Petav. *Dodonida* Med. quart. Heinſ. H. *exivit* pro *exarſit* Vat. ſec. Stat. XI. Theb. 724. *exivit* vel *exarſit* Voſſ. ſec. *in auras* Put. *Connubii* inc. Heinſ. Petav. pr. Oxon. ſec. *Conjugii* Voſſ. ſec. *Connubiis* quatuor Vatt. Pal. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *Conjugiis* Vat. ſec. *conſumpſerat* Voſſ. pr. *conſumpſerit* Tholoſ. *nec dulce* Exc. Laeti. *& dulce* ed. Vicet. *aciesque ruunt* Vat. pr. & ſec. Tholoſ. Jun. & Voſſ. *Conſurgunt* pro *Conjurant* Oxon. ſec. *crinataque* Voſſ. pr. Florent. m. ſec. *& compta ſonantibus* Exc. Petav. quart. *hydras* Pal. duo Med. Heinſ. H. *infauſto* Florent. duo Med. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Jun. duo Voſſ. Heinſ. H. & inc. ejuſd. duo Oxon. tres Petav. Exc. Petav. quart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *bella* pro *caſtra* inc. Heinſ. *moves* Cod. Bartholin. Ambr. tert. chartac. Heinſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. *vocant* Pal. duo Med. Heinſ. H. & inc. Heinſ. *pollentia* pro *pallentia* Jun. ſec.

42. *reluctatis*] *reluctantes* duo Vatt. *Rupiſſent elementa.*] ſic *rupto elementorum foedere* dixit Minut. p. 10. ſub fin. ed. Leid. in 4. *recluſo* Petav. ſec. qui & *cruentis* pro *cruentus* exhibet. *arcto* Vat. pr. Ambr. tert. ed. Vicet. *acto* Florent. Exc. Petav. quart. *alto* Pal. Jun. ſec. Bonon. Petav. ſec. Heinſ. H. *aucto* Vat. quart. *aucto* duo Vatt. Med. quart. inc. Heinſ. Put. Reg. Tholoſ. Oxon. pr. duo Voſſ. duo Petav. Exc. Schott. *aucto* vel *alto* Med. pr. *aucto* vel *vincto* Oxon. ſec. *nudo* vel *duro* vel *aucto* Vat. quint. *pectore* Vat. pr. Vat. Livin. *vexaſſet* vel *vibraſſet* Vat. quint. *flumina* pro *fulmina* Jun. ſec. Put. Voſſ. ſec. & Oxon. ſec. *metuere* pro *vetuere* Vat. quint. Florent. Tholoſ. Petav. ſec. Ambr. tert. *timuere* Vat. ſec. Voſſ.

ſec.

ſec. *ſerenam* Petav. ſec. m. pr. *pedibusque* Jun. pr. *ſuis* Vat. quint. *vultu* duo Vatt. Bonon. Exc. Schott. *fletu* tres Vatt. Pal. Voſſ. pr. duo Oxon. Jun. pr. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin.

52. *ſeriem*] *ſeries* Vat. quint. *fatarum* Vat. pr. *fatali pollice* vet. Gyr. deerat autem hic verſus duobus Med. & Heinſ. H. *Cunctaque* pro *Longaque* Vat. quint. *poenis* pro *penſis* Vat. ſec. *fuſis* Petav. ſec. Oxon. ſec. *penſis* vel *fuſo* Vat. quint. *ferox* pro *fero* tres Vatt. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *conclamat* Petav. pr. *finem terris* Exc. Petav. quart. *vias* pro *vices* inc. Heinſ. *modos* Petav. pr. Bonon. Oxon. ſec. *letumque regis* Petav. ſec. *geris* Vat. quint. *regis* vel *feris* Petav. pr. *quidquid in orbe* Vat. quint. *mediante* pro *donante* Vat. pr. *cunctisque ambagibus* Vat. pr. Cod. Bartholin. Ambr. tert. *cunctis* ed. Parm. & Vicet. *certis* Vat. quint. Pal. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Petav. pr. Voſſ. pr. Oxon. ſec. duo Jun. Exc. Laeti & Petav. quart. *rurſus* Voſſ. ſec. *mittuntur* tres Vatt. Pal. Put. Reg. vet. Gyr. Vat. Livin. tres Petav. Exc. Petav. quart. *mutantur* duo Vatt. Cod. Bartholin. Ambr. tert. Oxon. pr. chart. Heinſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. Exc. Schott. in quibus adſcriptum, ita quoque eſſe in Ed. Colon. *mutantur* vel *mittuntur* Florent. Voſſ. ſec. *ortus* inc. Heinſ. Florent. m. pr. Var. LL. e marg. Parm. *artus* Put. Reg. chart. Heinſ. duo Jun. duo Voſſ. duo Oxon. Bonon. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet.

64. *nevitque colus*] *venitque* ed. Vicet. *ne foedera* Jun. ſec. duo Vatt. Florent. *nec* Vat. pr. *foedera* Var. LL. e marg. Parm. *proelia* pro *foedera* Vat. pr. Cod. Bartholin. ed. Parrhaſ. Parm. & Vicet. *committe* Pal. duo Med. Heinſ. H. *illicitas* pro *inceſtis* Vat. pr. Jun. ſec. Oxon. ſec. duo Petav. Vat. Livin. *infeſtis* Exc. Petav. quart. *illicitas* vel *inceſtis* Tholoſ. *addis* pro *aperis* Vat. tert. *orbem* Florent. *vix ille* quinque Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *cum turbine* Exc. Petav. quart. *armatus* Moret. pr. *glacieque nivali* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put. Reg Bonon. Ambr. tert. duo Voſſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *gelida* Cod. Bartholin. Ambr. tert. chart. Heinſ. ed. Parm. & Parrhaſ. *Geticas* Vat. quint. Pal. Med. pr. Heinſ. H. *Getica* Var. LL. e marg. Parm. *Flare cupit* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Oxon. pr. chart. Heinſ. duo Jun. duo Voſſ. *Irrupit* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Diſrumpit* Petav. pr. Oxon. ſec. *ſaltus*, *ſilvas* chart. Heinſ. *ſonoros* Voſſ. *ſevera* pro *ſonoro* Vat. ſec. *rapturus* vel *rupturus* inc. Heinſ. *averſus* pro *adverſus* Pal. duo Med. Jun. pr. duo Petav. *abjecit* Voſſ. pr. *in auras* Vat. ſec. *in auras* vel *inanis* Voſſ. ſec. *flatae* pro *fractae* Vat. pr. *ad clauſtra* Petav. ſec.

76. *Tum Maja*] ſic Jun. pr. Oxon. ſec. *Tunc* quatuor Vatt. Reg. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *reportat* Vat. quint. *affuit* pro *adſtitit* Florent. Jun. ſec. *ſolio fultus* Vat. tert. Reg. Ambr. tert. Chart. Heinſ. Oxon. pr. Cod. Bartholin. Ald. ed. Parm. & Vicet. *fluctus* pro *fultus* Petav. ſec. *ferendus* Vat. pr. *ſqualent* vel *ſtabant* Vat. quint. *dirae* Vat. pr. & quint. Voſſ. ſec. m. ſec. *durae* Cod. Bartholin. cum viginti quatuor aliis. *Horrorem* Petav. pr. *Terrorem* vel *Horrorem* Vat. quint. Oxon. ſec. *tum* Vat. pr. Ambr. tert. Cod. Bartholin. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. *ducente* Pal. Heinſ. H. duo Med. *magiſtro* Med. quart. Heinſ. H. *magiſtro* vel *tyranno* Med. pr. *Tartara* pro *Atria* ex conj. emendatum in Gevartii Cod. *latratus triplics* Jun. ſec. & Heinſ. chartaceus. *Cerberus* pro *Janitor* inc. Heinſ. Petav. tert. *impreſſo* pro *& preſſo* Oxon. pr. *reſedit* Bonon. Ambr. tert. *Cocytus* duo Vatt. *Cocbitos* Oxon. pr. *Cocyton* Vat. pr. Jun. pr. *Cocytos* Cod. Bartholin. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Jun. ſec. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *tumidis* Oxon. pr. *tacitis* Cod. Bartholin. chart. Heinſ. Jun. ſec. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *compeſcuit* pro *obmutuit* Petav. ſec. m. pr. *flumina* vel *murmura* Vat. quint. deeſt autem hic verſus Florent.

90. *per limen utrumque*] *lumen* Voſſ. ſec. *vebis commercia* Put. *celer &* Cod. Bartholin. & novemdecim Codd. ed. Parm. & Vicet. *I celer*, *i* conjecerat Heinſ. *perſcinde* Pal. inc. Heinſ. *praeſcinde* Reg. Moret. pr. Oxon. pr. *ac juſſa* Cod. Bartholin. *ſuperno* pro *ſuperbo* Vat. Livin. Heinſius adſcripſerat Stat. Lib. VIII. vs. 42.

> — *tumidusne meas regnator Olympi*
> *Explorat vires.*

tantum tibi ne Voſſ. pr. *fratrum* Exc. Petav. quart. *frater* tres Vatt. & Vat. d. Florent. inc. Heinſ. Reg. Bonon. Moret. pr. Jun. ſec. tres Petav. *fr* Put. *ſemper* vel *fratrum* Voſſ. ſec. *fratrum* vel *frater* Med. pr. *juris erit* Var. LL. e marg. Parm. *babes* Vat. ſec. Cod. Bartholin. Voſſ. pr. Chart. Heinſ. ed. Parm. *eris?* Vat. ſec. *ſic nobis anxia* Voſſ. pr. *vires ſi noxia*, *nobis* Jun. ſec. *ſi* Vat. pr. & quint. m. pr. ed. Vicet. *ſic* Vat. quint. Jun. pr. duo Oxon. Cod. Bartholin. Florent. Med. pr. Heinſ. H. & Inc. ejusd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. *ſic* vel *non* vel *cur* Voſſ. ſec. *tulit*] Heinſius adſcripſerat ſeqq. „ *ferre* pro *auferre*. vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 34. & p. 69. f. Hiſt. „ Aug. p. 41. l. 15. p. 62. l. 1. p. 67. l. 37. & „ ſic videtur intelligendum p. 33. l. 10. imo ſic „ debere intelligi apparet ex p. 43. l. 23. p. 49. „ l. 41. Caſaub. p. 102. c. ex MSº.

95. *num robur*] ita inc. Heinſ. & chartaceus ejusd. Jun. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *non* Voſſ. pr. cum ſedecim aliis, ed. Parm. & Vicet.

Vicet. *non* vel *num* Oxon. pr. *armis* Florent. *Prodidimus* Exc. Petav. quart. *rapta dies*? Put. *quies* Petav. ſec. *forte* vel *ſorde* Vat. quint. *adeoque* pro *an forte* conjecerat Heinſius. *quid non* Petav. ſec. *ſi non* inc. Heinſ. *Cyclopia* Put. *Cyclopea* duo Vatt. Pal. Florent. duo Med. ed. Vicet. *Cyclopeia* Bonon. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *Spargimus* Jun. ſec. *Spargimus &* Tholoſ. *&* duo Petav. *&* vel *aut* Oxon. ſec. *vano* Exc. Laeti & ed. Parm. *vanas aures* duo Vatt. & Vat. d. Pal. Cod. Bartholin. *varias auras* Vat. pr. & quint. Voſſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *aures* Vat. ſec. *auras* vel *aras* Reg. *diludimus* Tholoſ. *deludimus* Exc. Laeti. *viſum* Florent. Jun. pr. duo Oxon. duo Med. Put. Reg. Bonon. Heinſ. H. & inc. Heinſ. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *luſum* Vat. ſec. *viſum eſt* Vat. pr. Cod. Bartholin. *quod grati* Vat. quint. Jun. ſec. Voſſ. ſec. *grati qui* Vat. d. *grati quod* tres Vatt. Cod. Bartholin. *graeci quod* Pal. *ſuperis quod* Moret. pr. unde *ſuperi* legebat Heinſius. *limitis* inc. Heinſ. *proſtremae* pro *ſupremae* Tholoſ. *patiar diſpendia* Jun. ſec.

101. *laetiſſimus*] *latiſſimus* Petav. pr. m. ſec. *leniſſimus* Vat. quart. Tholoſ. *Lucifer* pro *Signifer* Bonon. *tingant ſplendore* Reg. *thalamos* Vat. pr. & quint. Voſſ. pr. Tholoſ. m. pr. ed. Parm. & Vicet. *thalamis* duo Vatt. Pal. Florent. Jun. pr. duo Oxon. Cod. Bartholin. duo Med. *thalamus* Vat. tert. *cum Nerea* Oxon. pr. *Nereïda* Vat. quart. *Nereïda glaucus Neptunus gr. c. Amphitritem* Oxon. ſec. *Nereïda glauco Neptunus gr. c. Amphitriten* Vat. quart. *glaucum* vet. Gyr. *glauco* vel *Glaucum* Reg. *in gremio* Bonon. *Amphitritem* Florent. Jun. pr. Petav. tert. *Amphitriten* Jun. ſec. *poſt fulmina* Voſſ. ſec. *flumina* Florent. Petav. ſec. *referam* pro *narrem* Vat. quint. *quid enim Latonia furta referrem* Florent. *latitantia* Vat. pr. Cod. Bartholin. Ambr. tert. ed. Parm. *laticantia* ed. Vicet. *Latonia* Var. LL. e marg. Parm. *Latoïa* legit Heinſius. *Themim* Med. pr. Petav. pr. Heinſ. H. & inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *Thetim* duo Vatt. Put. Reg. Tholoſ. Petav. ſec. *Thetin* Jun. ſec. Oxon. pr. m. pr. *tibi tanta* vet. Gyr. *ubi* Ald. ed. Vicet. *magna* Bonon. *natorum te felix* Vat. pr. & quart. Put. Reg. Petav. pr. duo Oxon. Ald.

111. *Non adeo*] *Nunc* Reg. *Nunc* vel *Non* Oxon. pr. *Nonne* conjiciebat Heinſius. *primordia noctis Teſtor* inc. Heinſ. *ſigna* pro *ſtagna* Vat. quart. & Vat. d. Pal. Cod. Bartholin. duo Med. Reg. Petav. pr. Bonon. Tholoſ. Oxon. pr. Ambr. tert. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Exc. Petav. quart. *dictis* Vat. quart. inc. Heinſ. Put. Voſſ. ſec. Petav. tert. Jun. & Oxon ſec. *negat* Voſſ. pr. *nefas* Put. *neges* Vat. quint. & d. Petav. pr. Voſſ. ſec. chartac. Heinſ. Oxon. ſec. Ald. ed. Parm. & Vicet. *tenebris lucem* ed. Parm. & Vicet. *Solem* quatuor Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. Florent. Med. pr. Voſſ. ſec. duo Oxon. duo Jun. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *Lucidus* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. duo Voſſ. chartac. Heinſ. duo Jun. duo Oxon. *aër* Vat. pr. Cod. Bartholin. chartac. Heinſ. vet. Gyr. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. *axis* Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. *& nuntius* Jun. ſec. *Diverſos* duo Voſſ. Terent. Andr. Act. I. Sc. v. *Tot me impediunt curae, quae meum animum diverſum trahunt. animos ducens* Bonon. *quid* inc. Heinſ. duo Oxon. *qui t. ſequantur* Petav. ſec. *ſequetur* duo Vatt. Tholoſ. Cod. Bartholin. *ſequantur* Pal. duo Med. Heinſ. H. *Conjugium* vel *Connubium* Vat. quint. *Stygioſne* Pal. *Stygioſve* Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Oxon. pr. Petav. ſec. duo Jun. Exc. Petav. quart. *perſolvere cenſus* Vat. tert. Pal. duo Med. Heinſ. H. Put. Petav. ſec. *perſolvere cenſus* vel *pro ſole receſſus* Reg. *Plura* pro *Certa* Vat. quiut. *manſit ſententia tandem* Tholoſ.

122. *Hennaeae*] *Ennaeae* vet. Gyr. *Aetnaeae* Vat. pr. & ſec. & Vat. d. item quint. Cod. Bartholin. *Euneae* Vat. tert. *Hec meae* Pal. *nitebat* Jun. pr. *prolem* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *ſobolem tribuit* Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *requierunt* Vat. ſec. *requierunt* vel *haeſerunt* Voſſ. ſec. *ceſſarunt* conjiciebat Heinſius. *damnum numeri* Petav. tert. Exc. Petav. quart. *numerum damni* Bonon. *penſet* Oxon. pr. *vitulum* Vat. pr. Petav. ſec. Voſſ. pr. Vat. Livin. *non ſegnius* inc. Heinſ. *Saeva parens* Petav. tert. *qui* Petav. ſec. Vat. Livin. *necdum praeterit* Reg. *non protriverit* Florent. *proterit herbas* Voſſ. pr. *curvavit lunatae* Vat. quart. Cod. Bartholin. *germina* Put. *gramina* Bonon. *cornua* Vat. pr. & quint. item d. Voſſ. pr. Tholoſ. m. ſec. duo Jun. Vat. Livin. *germina* vel *cornua* Voſſ. ſec.

132. *tremit formidine*] *premit* Vat. pr. Reg. *fremit* Med. quart. Put. *terat* pro *tremit* Bonon. *Rhodopen* Vat. quint. Cod. Bartholin. *Rhodopem* Put. duo Petav. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *Paphon* pro *Delon* Exc. Petav. quart. *hanc aemula* Vat. quint. *Hanc poſcit* Vat. quint. *virum* pro *nurum* Petav. ſec. *utramque* Petav. pr. *utrumque* quatuor Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. *utrumque* vel *utramque* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *raptuſque* chartaceus Heinſ. *raptumque* Voſſ. pr. *teneus* pro *timens* Vat. pr. *ignara* pro *heu caeca* Vat. quint. *en caeca* Petav. ſec. *Commendat* Moret. pr. *Committit* Tholoſ. *pignora* omnes Vatt. Cod. Bartholin. *gaudia* Petav. pr. deeſt vero hic verſus in Med. pr. & Heinſ. H. Voſſ. pr. ſed in Tholoſ. margini adſcriptus. in Bonon. autem hic & duo ſeqq. deſiderantur. in Florent. *Infidis natam* praeponitur praecedenti, uti & in Voſſ. ſec. & Med. quart. in Vat. pr. quart. & quint. & Cod. Bartholin. inſeruntur hi duo verſus,

Infidis natam laribus commiſit alendam,
Aethera deſeruit Siculaſque relegit in oras.

ſed

ſed in Vat. quint. erat *Siculiſque r. in oris* & *committit*, quod Cod. Bertholini etiam habet. *Aetnaeis* pro *Inſidis* Tholoſ. m. pr. *laribus natam* Tholoſ. Vat. Livin. Moret. pr. Jun. ſec. & pr. Put. Reg. *dimiſit* pro *commiſit* Jun. ſec. qui hic interſerit ſeq. verſum,

Commiſit Siculis furtim ſua gaudia terris.

alendam Florent. Med. ſec. *ituram* Florent. m. ſec. inc. Heinſ. Tholoſ. *ituram* vel *alendam* Voſſ. ſec. Jun. pr. in Put. m. rec. adſcriptus erat hic verſus. deerat autem in Petav. pr. & Exc. Petav. quart. in inc. Heinſ. tres hi verſus in fine libri ſcripti erant. *Siculiſque relegit in oris* Voſſ. pr. *Siculaſque per oras* Voſſ. ſec. Hic vero in Florent. duob. Med. Reg. Petav. ſec. & tert. Bonon. Tholoſ. Heinſ. H. & inc. ejuſd. multa deerant usque ad vs. 214. in Vat. tert. quart. & Pal. erat quoque hiatus ad vs. 217.

141. *pontus & aeſtus*] *pontus & aetas* Put. Exc. Petav. quart. *rupit* Exc. Laeti. *rapuit* Cod. Bartholin. chartac. Heinſ. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *abſciſos* duo Vatt. *interfluit* Vat. ſec. & quint. m. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. Cod. Bartholin. Jun. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. *interluit* Moret. pr. Virgil. III. Aen. 419.

——— *arvaque & urbes*
Litore diductas anguſto interluit aeſtu.

Cognatis terris conjicit Heinſius. *cognatas* vel *conjungi* Voſſ. ſec. *Nunc* Vat. quint. Cod. Bartholin. *Non* Exc. Petav. quart. *Nunc* vel *Hinc* Vat. ſec. Voſſ. & Oxon. ſec. *illam ſociam ruptam t. triſulca* duo Jun. *illam ſociam rapta t. triſulca* chartac. Heinſ. *ſocia* Voſſ. pr. *facia* Exc. Petav. quart. *ſociam* Put. Reg. *ſociam rupta* Vat. quint. Petav. pr. Voſſ. ſec. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *ſociam rapta* inc. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *rupta* vel *rapta* Voſſ. ſec. *triſulca* duo Vatt. Cod. Bartholin. *triſulcam* Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *triſulca* vel *triſulcam* Vat. quint. *Oppoſuit* Vat. ſec. duo Voſſ. *Obtinuit* Vat. pr. *Reſpicit* Vat. quint. *Reſpuit* Voſſ. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. Put. Reg. Petav. pr. inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Reſpuit* vel *Reppulit* Vat. & Voſſ. ſec. *protentis* Cod. Bartholin. *praetentis* inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Moret. pr. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. item Jun. pr. *praetentis viribus* Jun. ſec. Heinſius adſcripſerat Lib. I. in Ruf. vs. 124. & B. Gild. 315.

148. *Hinc latrat*] *Hic* Vat. pr. *pulſat* vel *preſſat* Voſſ. ſec. *dedignata* Cod. Bartholin. *indignata* duo Vatt. inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Jun. ſec. Moret. pr. Voſſ. ſec. Exc. Petav. quart. mox, *ſaxo* pro *ſaucia* Cod. Bartholin. Ambr. tert. *membra* Vat. pr. *terga* inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Voſſ. ſec. duo Jun. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *inexhauſtum* Vat. Livin. *corpore* Vat. pr. *vulnere* Voſſ. pr. *vulnere ſulfur* Put. Exc. Petav. quart. *vulnere fulmen* duo Vatt. inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. duo Jun. Var. e marg. Parm. *pectore ſulfur* ed. Vicet. *vulnere fulmen* vel *virus* Voſſ. ſec. *gutture* MS. Parrhaſii, qui id probat ex Virgilio,

—— *& patulis exſpirat faucibus ignes.*

Virgil. alibi,

——— *galea alta Chimaeram*
Suſtinet, Aetnaeos ſpirantem faucibus ignes.

dejectat Reg. Petav. pr. *dejecit* vel *detrectat* Vat. ſec. Voſſ. ſec. Heinſius adſcripſit locum Callimachi Hymn. in Del. vs. 143. & ibi Friſchlin. p. 45. *cervice rebelli* duo Voſſ. *In dextram* Voſſ. pr. *laevumque* Vat. pr. Cod. Bartholin. *laevumve* Voſſ. ſec. *laevum dextrumque* Jun. ſec. Vat. Livin. *laevum dextrumve* duo Vatt. inc. Heinſ. Put. Reg. Jun. pr. Petav. pr. *Vertitur* pro *Vellitur* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm..

158. *Aetnaeos*] *Aërios* vel *Aetbereos* ex conjectura Exc. Schott *mutu* inc. Heinſ. qui inde *tutu* conjicit. *aditus* pro *aditu* Voſſ. pr. *nullo teritur cultore* Vat. pr. *movet* pro *vomit* cod. Bartholin. chartac. Heinſ. Jun. ſec. duo Voſſ. tres Vatt. *nubes* pro *nimbos* Voſſ. pr. *molibus* Put. *motibus* tres Vatt. cod. Bartholin. *montibus* Reg. *incendia miſcet* Petav. pr. *miſcet* vel *nutrit* Reg. *Sol quamvis* pro *Sed quamvis* Vat. quint. *niveo* Exc. Petav. quart. *exuberat* Voſſ. pr. *caloris* pro *vaporis* Jun. pr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *fumoque fidelis* Put. Exc. Petav. quart. *continuas* inc. Heinſ. Put..

169. *Quae ſcopulos*] *ſcopulis* Reg. Moret. pr. *ſcopulis* vel *ſcopulos* Petav. pr. *rotent* Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *rotant?* Put. Reg. Petav. pr. Jun. ſec. Vat. Livin. duo Voſſ. *catervas* Jun. pr. *glomeret* Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *glomerat* inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Vat. Livin. duo Jun. duo Voſſ. *ruat* Vat. pr. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *ruit* Reg. Put. Petav. pr. inc. Heinſ. duo Voſſ. duo Jun. Vat. Livin. *ignis* tres Vatt. *amnis* Put. Exc. Petav. quart. Heinſius adſcripſerat. Lib. III. de R. P. vs. 395.

—— *undantem flammarum obſtruxit hiatum.*

,, Auguſtin in Lib. IV. de Civ. Dei. cap. II. ait *ex*
,, *Aetnae verticibus quondam torrentis vice flammarum*
,, *flumina cucurriſſe*. Talia flammarum flumina viſa
,, in proximo Veſuviano incendio viri docti nar-
,, rant. haec Heinſius. *opertis* inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Voſſ. ſec. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *apertis* Exc. Petav. quart. *rimoſa ruit per ſaxa* Jun. ſec. *rimoſa furit per ſaxa* Vat. quint. inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Jun. pr. Moret. pr. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *ruit* duo Vatt. Reg. Petav. pr. Voſſ. pr. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *Putrida* Vat. ſec. Cod. Bartholin. *Putria* inc. Heinſ. Reg. Moret. pr. m. pr. Petav. pr. Exc. Petav. quart. *Putridaque obſcoenis* Vat. quint. *Putria* vel *Putrida* Voſſ. ſec.

177. *His ubi*] *Sic* Vat. pr. *ſervandam m. f. natam* Voſſ. pr. *Turriferamque* Vat. quint. *Cybelem* inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *ſquamoſa* pro *ſinuoſa* Vat. Livin. *ſpumoſa* Exc. Petav. quart. *Colla* Vat. ſec. *Colla* vel *Membra* Voſſ. ſec. *Membra rigent* Jun. ſec. *volucri qui pervia* Put. Reg. Petav. pr. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *volucri per pervia* inc. Heinſ. Vat. Livin. ed. Vicet. *volucrique per avia* Exc. Laeti. *Frontem* Ambr. tert. *criſta regit* inc. Heinſ. *intermicat* vel *interviret* Moret. pr. Heinſius *interviret* probare videtur, qui adſcripſerat Lib. II. Conſ. Stilic. 429.

Perpetuumque viret ſquamis.

& II de R. P. vs. 100.

Semita diſcretis interviret humida nimbis.

& ibid. vs. 291.

Fulgentes viridi ramos curvata metallo.

Tunc ſpiris Voſſ. pr. *tranant* vel *turbant* Voſſ. ſec. *ſcindunt veſtigia* Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *condunt* Put. Reg. Petav. pr. inc. Heinſ. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *fruges* pro *culmi* duo Vatt. duo Voſſ. Cod. Bartholin. *meſſes* Vat. quint. Reg. Petav. pr.

188. *Veſtit iter*] *Neſcit* Vat. pr. mox *aborto* pro *oborto* tres Vatt. inc. Heinſ. Voſſ. pr. Jun. ſec. chartac. Heinſ. Moret. pr. Ambr. tert. cod. Bartholin. ed. Vicet. *ad creta retorquet* Voſſ. pr. *retortos* Exc. Petav. quart. *patiare ligones* Jun. ſec. *verſabere* vel *vexabere* Petav. pr. *Sponte ſua* Voſſ. pr. *florebit ager* Put. Exc. Petav. quart. *ablatas* Jun. ſec. *tetigit ſerpentibus Idam* tres Vatt. inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Moret. pr. Jun. ſec. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Iden* Put. *Idam* Bartholin. Cod. Reg. Petav. pr. Ambr. tert. chartac. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. Hic a vs. 203. uſque ad vs. 215. deſunt omnia in Put. Petav. ſec. & tert. item Exc. Petav. quart. *Haec* pro *Hic* Moret. pr. *aedes* Ald. *anguſta* Vat. pr. & ſec. inc. Heinſ. Voſſ. pr. Jun. ſec. chartac. Heinſ. ed. Vicet. *auguſta* Ald. *quam denſis* Voſſ. pr. *obumbrat* cod. Bartholin. *opacat* inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. Jun. ſec. Vat. Livin. duo Voſſ. *Floribus* Reg. Petav. pr. Voſſ. pr. Jun. ſec *Frondibus* vel *Floribus* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Corniferis* duo Vatt. Moret. pr. Voſſ. pr. ed. Parm. & Vicet. *coniferis ramis* Jun. ſec. *modulantur* cod. Bartholin. *modulatur* Reg. inc. Heinſ. Petav. pr. Moret. pr. ed. Vicet. *veſanaque multo* Voſſ. pr. *Ida* pro *Ide* Vat. quint. *tumidas inclinant* Vat. quint.

208. *inpulit*] *intulit* Voſſ. pr. *enſes* Jun. ſec. *blandoſque* Voſſ. pr. *blandaſque* Voſſ. ſec. Moret. pr. inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. Vat. Livin. *Cybele* Vat. pr. *contendit* Voſſ. pr. Reg. Petav. pr. *extendit* duo Vatt. inc. Heinſ. Voſſ. & Jun. ſec. *pronos currus* vel *pronas turres* Moret. pr. Voſſ. ſec. *haec dudum* Vat. d. *hoc* Vat. pr. inc. Heinſ. Voſſ. pr. *ac Veneri* Petav. pr. Voſſ. ſec. *hinc Veneri* Voſſ. pr. *haec* inc. Heinſ. *at tres* Vatt. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Moret pr. Vat. Livin. duo Jun. duo Oxon. Exc. Petav. quart. *pandit penetralia mentis* Vat. quart. *penetralia* vel *praecordia* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *monſtrat* Ambr. tert. cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *pandit* Vat. quint. *nudat* Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *Cytherea tibi ſecreta* Vat. ſec. & d. inc. Heinſ. Put. Voſſ. ſec. duo Petav. Jun. ſec. Oxon. ſec. Exc. Petav. quart. *regi nuptum* Voſſ. pr. *nuptu* Vat d. Exc. Petav. quart. *Jam pridem eſt decreta* Voſſ. pr. *Jam dudum* Vat. pr. ed. Vicet. *Jam pridem* Florent. & viginti quatuor Codd. *regi* pro *dari* Pal. *longaeva Thetis* Petav. ſec. m. pr. *ſic matre remota* inc. Heinſ. *peragi* Vat. quart. Moret. pr. Ald. *peragit* quatuor Vatt. & d. Pal. cod. Bartholin. *Semper agit* vel *Rem peragit* inc. Heinſ.

219. *patulis*] *placidis* Petav. ſec. m. ſec. *Candida* Moret. pr. *purpureos* Vat. quint. Jun. ſec. *nox detexerit* Jun. pr. *rimata* pro *armata* Exc. Petav. quart. *ſaepe vales* Vat. tert. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. m. ſec. Put. Petav. ſec. Tholoſ. Jun. ſec. *vales* vel *ſoles* Oxon. ſec. *quieſcent* Petav. ſec. Heinſius *quieſcant* legebat. *ſalubris* pro *ſub umbris* Jun. pr. *ſub umbras* Vat quint. *undis* pro *umbris* Petav. ſec. *inacceſſum* duo Vatt. Petav. pr. Cod. Bartholin. *inaccenſum* Jun. pr. duo Oxon. duo Med. Heinſ. H. Reg. duo Petav. Bonon Tholoſ. Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *inacceſſum* vel *inaccenſum* Florent. Voſſ. ſec. *Veneris* Reg. Oxon. ſec. Exc. Petav. quart. m. ſec. mox, *molleſcant laſcivis* Voſſ. pr. Jun. pr. *colla ſagittis* Vat. d. *mandata* pro *pracepta* Vat. pr. & quint. *quae terret Maenala* Florent. cum ſeptemdecim aliis, Ald. Ed. Parm. Vicet. & Parrhas.

230. *iniquum*] ſic Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. duo Jun. duo Voſſ. Moret. pr. duo Oxon. tres Petav. Exc. Petav. quart. *in orbem* Vat. pr. cod. Bartholin. ed. Vicet. *Praepes* Vat. quart. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. duo Oxon. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Exc. Petav. quart. *Praeceps* vel *Praeceps* Vat. pr. & tert. cod. Bartholin. inc. Heinſ. ed. Vicet. *Praecepi* vel *Praepes* Vat. ſec. & quint. Voſſ. ſec. *dilabitur* Moret. pr. *delabitur* omnes Vatt. *praelabitur* Pal. *ore* pro *igne* Jun. pr. *non illo n. tute* Voſſ. pr. *tutum* Jun. & Oxon. ſec. *impune rubent* Exc. Petav. quart. *nam crine* Vat. quint. *& ratibus v. &* Ambr. tert. *maribus* pro *ratibus* Exc. Petav. quart. *nubibus ignes* ed. Parm. & Vicet. *urbibus hoſtes* Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. *quo* Florent. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Oxon. ſec. duo Jun. Vat. Livin. *qua* duo Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. *quo rea manebant* Voſſ. pr.

pr. *monebant* Jun. ſec. *latebant* Vat. pr. Vat. Livin. *nitebant* Petav. pr. *virebant* inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. alter Livin. Exc. Petav. quart. *vivebant* tres Vatt. Oxon. pr. *nitebant* vel *micabant* Oxon. ſec. *formata* Petav. pr. & ſec. Tholoſ. ſic. VI Conſ. Hon. 572. *Naſcentes informat equos: fabricata* Vat. pr. Vat. Livin. *ferrata* Exc. Petav. quart. *firmata* vel *fundata* Cod. Bartholin. vide not. Friſchlin. in Callimach. p. 22.

238. *nullum tanto*] ſic. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *numquam tanto* Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *ſtridore* Vat. pr. *Pyracmo* Vat. tert. *Pyracmon* Exc. Laeti. *Pyragmon* Put. duo Petav. Exc. Petav. quart. *Non Steropes* Voſſ. pr. *conſtrinxit* Vat. tert. *conjunxit* Florent. m. pr. *inſtruxit* Petav. ſec. *committit* Vat. ſec. & Exc. Schott. ex MS. Voſſ. *committit* vel *conſtruxit* Voſſ. ſec. *nec talibus* Jun. ſec. *non talibus* tres Vatt. & d. Pal. Florent. Med. pr. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Tholoſ. Voſſ. pr. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *ſpumavere* Tholoſ. *notbis* Petav. ſec. *notis* vel *notbis* Reg. *flamine tanto* Vat. pr. & quint. Exc. Petav. quart. *fulmine* Pal. duo Med. Bonon. *flumine* Vat. tert. Put. duo Petav. Jun. pr. Oxon. ſec. chartac. Heinſ. Exc. Schott. in quibus Gronovius adſcripſerat ſeqq. „ *flumine tanto*] Virgil. Lib. VIII. Aen. „ 445. de Laud. Stilic. II. 177. Manil. Lib. IV. vi- „ de tamen, an referendum ad temperationem aeris. „ Fab. p. 64. p. 88. Lucan. Lib. VI. vs. 405. „ Ovid. XII. Met. Fab. V. p. 615. Berſm. *flumine* vel *flamine* Reg. Oxon. pr. Voſſ. ſec. duo Vatt. *maduit* vel *madidum* Reg. *lapſa cervice* Vat. d. Petav. pr. *laxa* Ambr. tert. *cervice* pro *fornace* quatuor Vatt. Pal. duo Voſſ. duo Jun. cod. Bartholin. duo Oxon. chartac. Heinſ. ed. Parrhas. quem vide p. 79.

242. *veſtit ebur*] *cingit* tres Vatt. & d. Pal. cod. Bartholin. *tingit* Vat. tert. Exc. Petav. quart. *Cingit* vel *Veſtit* Moret. pr. infra Lib. III. 338.

—— *totumque nemus victoria veſtit.*

mulcens tenero Vat. quart. chart. Heinſ. cod. Bartholin. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Terrae* pro *matri* Voſſ. pr. *ſeries* Vat. pr. & quint. item d. Voſſ. pr. chartac. Heinſ. Moret. pr. Ambr. tert. cod. Bartholin. Ald. & ed. Vicet. *veterem de lege* Voſſ. ſec. *Diſcrêrit* conjiciebat Heinſ. uti & mox *ut ſemina. juſſis* pro *juſtis* Vat. Livin. *In medio* Vat. quint. *ruunt* vel *cadunt* Exc. Petav. qnart. *jam canduit* Jun. ſec. *aether* Petav. ſec. *aer* Florent. & plurimi Codd. Var. LL. e marg. Parm. *aer* vel *aether* Vat. quart. & d. *Legit* Vat. quint. Petav. ſec. *Egit* duo Voſſ. *Legit* vel *Egit* Moret. pr. *fulſit mare* Petav. ſec. *Non color* Ambr. tert. chartac. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *erat* quatuor Vatt. Pal. *ineſt* Vat. pr. chartac. Heinſ. Ambr. tert. Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *fudit aquas* Vat. quart. *fidit* Vat. tert. *pingit* Jun. ſec *fundit* vel *fingit* inc. Heinſ.

254. *jamjam caelantia*] ita viginti quatuor Codd. ſubter Vat. pr. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *caelantia* Ald. *curvantia* Iſingr. vid. Heinſ. ad Sil. p. 347. Dauſp. p. 42. *Arte* vel *Rite* Vat. quart. *illudi* Tholoſ. *fluctibus* Jun. pr. *algas* duo Vatt. item d. inc. Heinſ. Put. Tholoſ. Voſſ. ſec. duo Oxon. *alga* ed. Vicet. *Et rauci* Put. *bibulis inſurgere* Vat. quint. *aënis* pro *arenis* Jun. ſec. *medias* Vat. tert. *ſub tegmine* Oxon. pr. *nigro* pro *rubro* Vat. pr. *aduſtus* Vat. pr. ed. Vicet. *inuſtus* Florent. cum viginti aliis. *ſatiabat* pro *ſitiebant* Exc. Petav. quart. *fervebant* Vat. pr. *ſtagmina* Voſſ. ſec. *utrique* pro *utrimque* Pal. *obumbrat* pro *oberrat* Voſſ. pr. *tum fine* Reg. Var. LL. e marg. Parm. *in fine* Vat. pr. & ſec. duo Voſſ. Vat. Livin. *ſub fine* Vat. quart. Oxon. ſec. m. ſec. *cum* Vat. quint. & d. Pal. Jun. & Oxon. pr. *confine* Vat. tert. Florent. Cod. Bartholin. Ambr. tert. chartac. Heinſ. Fxc. Petav. quart. *tum* vel *in fine* inc. Heinſ. *texit* Petav. ſec. Voſſ. pr. *gemmas* pro *geminas* Put. Exc. Petav. quart. *Caelat* pro *Foedat* Moret. pr. *& externo* Put. *conſtringit* Vat. pr. Voſſ. pr. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *contriſtat* Vat. tert. *circumdat* Vat. quint. *conſtriſtat* duo Vat. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. tres Petav. Oxon. pr. duo Jun. *conſtriſtat* vel *conſtringit* Moret. pr. *contriſtat* vel *conſtrinxit* Voſſ. ſec. *telam* Voſſ. pr. Reg. m. ſec. Heinſius adſcripſerat Valer. Flacc. Lib. III. [427.]

—— *ſilvaque ſuper contriſtat opaca.*

& Lib. VI. [622.]

Jamque pater moeſto contriſtat ſidera vultu.

264. *pingit ſacraria*] *fingit* Ambr. tert. *non deſinit* Vat. quint. *nec deficit* Vat. pr. *Praeſcia* vel *Roſida* Reg. *jam ſubitis* Exc. Petav. quart. *vitrei* pro *vitreis* Exc. Petav. quart. *ſumma* Oxon. pr. *de margine* Vat. pr. inc. Heinſ. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *ſuprema margine* Oxon. ſec. m. ſec. *telae* Petav. ſec. *curvare* Vat. quint. *Senſit* Cod. Bartholin. ed. Vicet. *Sentit* Vat. quint. *Cernit* Florent. cum viginti ſex aliis, & Exc. Petav. quart. *Deſinit* pro *Deſerit* Jun. pr. Vat. quint. *niveos confecit* Florent. *caſtique pudoris* Vat. pr. & quint. Cod. Bartholin. *caſtaeque* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholos. Moret. pr. Voſſ. ſec. Jun. pr. duo Oxon. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *juſtaeque* Exc. Petav. quart. *Sidonico* Med. pr. *tinxerit* Exc. Laeti, & Var. LL. e marg. Parm. *tinxerat* duo Vatt. Pal. Reg. Petav. ſec. Jun. pr. Voſſ. ſec. *texuit* Vat. pr. Cod. Bartholin. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *texuit* vel *tinxerat* Moret. pr. Heinſius adſcripſerat Val. Flacc. Lib. IV. 368.

274. *humida ſomno*] *humida coelo* Oxon. ſec. *invaſerat* pro *invexerat* Voſſ. pr. *innexerit* Jun. ſec.

Pluto

Pluto cod. Bartholin. cum octodecim aliis & ed. Vicet. *Pluto ſuperas* duo Oxon. duo Voſſ. *ſuperas Pluto* Jun. pr. Exc. Petav. quart. *ſuperas* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Jun. ſec. tres Petav. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *ſuperas Pluto m. ad arces* Vat. quint. *Siculas ad arces* cod. Bartholin. *Siculas in arces* Vat. pr. Vat. Livin. *ad auras* Jun. pr. *ad arces* Voſſ. pr. *auras* Tholoſ. Jun. ſec. *arces* tres Vatt. Pal. *auras* vel *arces* Voſſ. ſec. *nigros* pro *torvos* Moret. pr. *torvoſque* Florent. *Athleto* idem Florent. *pratiſque* tres Vatt. & d. Pal. Exc. Laeti & Var. LL. e marg. Parm. *patriiſque* Heinſ. H. *ſpatiiſque* Vat. pr. cod. Bartholin. Med. pr. chartac. Heinſ. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *ripiſque* vel *pratiſque* Oxon. ſec. *portantes* Med. pr. Petav. ſec. *maxima* pro *marcida* Put. *ſoporiferis* Vat. pr. Vat. Livin. *ſpirant* pro *ſpumant* Vat. quint. *Orphaeus* Voſſ. ſec. Exc. Laeti. *Orphnaeus* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Ornaeus* Vat. quint. *Orgneus* Jun. pr. *Ormenus* Voſſ. pr. *Orneus* Pal. Florent. Tholoſ. duo Med. Heinſ. H. & chart. ejusd. Oxon. pr. tres Petav. ed. Vicet. & Parm. *Orrenus* Exc. Petav. quart. *Orphineus* inc. Heinſ. *Grinaeus* Reg. *Crinaeus* Put. Bonon. *crudele minans* inc. Heinſ. *Aethuſque* duo Vatt. & d. Pal. cod. Bartholin. *Aethonuſque* Florent. duo Med. Heinſ H. Put. Reg. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *Aethoneuſque* Voſſ. pr. *Ethonuſque* Tholoſ. Moret. pr. Voſſ. ſec. chart. Heinſ. duo Jun. duo Oxon. *Aethoniſque* ed. Parm. & Vicet. *Nitheus* inc. Heinſ. *Meteus* Vat. quart. *Moteus* Med. pr. *Mitheus* tres Vatt. Pal. *Motheus* Florent. Med. quart. Heinſ. H. Petav. ſec. Voſſ. pr. Oxon. ſec. Exc. Petav. quart. *Retheus* Jun. ſec. *&* *Recbus* m. ſec. *Richeus* chart. Heinſ. *Riecbus* Jun. pr. *Nycteus* vel *Matheus* Tholoſ. Ambr. tert. *Ditiſque notis* Vat. quint. *dignatus* Oxon. ſec. *Oleſter* Bonon. *Olaſter* Exc. Petav. quart. *Aleſter* Jun. pr. m. ſec. *Alecter* Jun. ſec. & pr. m. pr. *Alater* Vat. ſec. *Adaſter* chart. Heinſ. *Alaſter* duo Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. Florent. duo Med. Put. Reg. duo Voſſ. duo Oxon. tres Petav. ed. Parm. & Vicet.

285. *juncti*] *vincti* cod. Bartholin. *cuncti* Petav. ſec. *ſperantes* Vat. quint. Bonon. *exſpectantes* Petav. ſec. *ſpectantes venturae* Voſſ. pr. *ſpectantes* vel *ſperantes* chartac. Heinſ. qui adſcripſerat: ſic Tacitus ſaepe. vide Rhodium ad Compos. xx. Scribonii Largi. *praemia* pro *gaudia* Moret. pr.

AD

AD LIBRUM II.

DE RAPTU PROSERPINAE.

Praefatio ad Florentinum] *Exodium* Cod. Bartholin. Heinſius hanc Praefationem hic alieno loco inſertam putat, quod gloſſae Reg. & Oxon. probare videntur. adſcripſit vero ſeqq. ,, *Florentini* ,, *Praefecti Praetorio ſub Conſtantio meminit Ammian. Lib. XVI. Florentii Magiſtri Officiorum* ,, Lib. XX. p. 168. 171. 184. 200. 370. *duo* ,, *Florentii* pag. 222.

AD PRAEFATIONEM.

1. *quum cantibus*] *dum* Petav. pr. Voſſ. pr. *depoſuiſſet* quatuor Vatt. & d. Pal. duo Voſſ. Cod. Bartholin. *diſpoſuiſſet* Jun. pr. *ebur* Florent. m. pr. Voſſ. pr. *opus* quatuor Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. *Lugebant dulces* ed. Vicet. *Quaerebant* omnes Vatt. Pal. Florent. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Med. tres Petav. Reg. duo Voſſ. Cod. Bartholin Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Lugebant* vel *Quaerebant* chartac. Heinſ. *ſlamina* pro *flumina* Petav. ſec. *leonem* Cod. Bartholin. cum viginti quinque aliis, Ald. Ed. Parm. & Vicet. *jacentis* pro *tacentis* Petav. ſec. *tonantis* Put. *Iſtius* inc. Heinſ. *& divi* Voſſ. pr. *& duri* omnes Vatt. Pal. Voſſ. ſec. Cod. Bartholin. *chelym* Vat. Livin. *chelin* omnes Vatt. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. tres Petav. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *lyram* chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. Ambr. tert. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Argis* Vat. tert. Pal. *agris* Vat. quint. & d. *arvis* Tholoſ. inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. *oris* Vat. pr. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *oris* vel *Argis* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Argis* vel *arvis* Moret. pr. *pacifico* Voſſ. pr. *Pacifico* vel *pacifero* Voſſ. ſec.

11. *Diraque*] *Duraque* Petav. pr. Moret. & Jun. pr. *ſanguine* Vat. pr. *gramine* tres Vat. & d. Pal. Put. Reg. tres Petav. Cod. Bartholin. Jun. ſec. Oxon. ſec. chart. Heinſ. Exc. Petav. quart. *Tunc* tres Vatt. & d. Petav. pr. Tholoſ. Moret. pr. duo Jun. *Tum primum* vel *patriae* chartac. Heinſ. *primae feſto laetati* ed. Vicet. *Diſſueta* Jun. ſec. *Diſſuetae* Voſſ. pr. Petav. ſec. *reperit* Vat. quint. *ſonora* Put. Jun pr. *reſidens* Moret. pr. *leni* tres Vatt. *levi* Florent. duo Med. Heinſ H. & inc. ejuſd. Put. Petav. pr. Jun. ſec. Bonon. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *leni* vel. *laeto reſides* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *moderatus* Vat. ſec. *modulatos* Petav. tert. *modulatus* vel *moderatus* Vat. d. *nervo* ed. Vicet. *feſtivo* quatuor Vatt. & d Pal. Petav. tert. Cod. Bartholin. ed. Parm. *feſtino* Voſſ. pr. Jun. ſec. Put. Bonon. Tholoſ. *feſtino* vel *feſtivo* Ambr. tert. *mobile* Vat. pr. Florent. Voſſ. pr. Bonon. Oxon. pr. *nobile* tres Vatt. & d. Pal. Bartholin. Put. Reg. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *opus* Vat. quint. *ebur* vel *opus* Reg. Oxon. pr. *frenantur* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Voſſ. pr. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *ſternuntur* Vat. pr. Cod. Bartholin. chartac. Heinſ. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. & Parrhas. *frenantur* vel *ſternuntur* Voſſ. ſec. *Pigrior* Jun. ſec. *attritis* Vat. pr. *aſtructus* Voſſ. pr. *ebur* pro *Hebrus* Petav. ſec. *ſitientes carmina montes* Vat. pr. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. *rupes* Florent. cum ſedecim ſcriptis & Var. LL. e marg. Parm. *montes* vel *rupes* chartac. Heinſ. *pigrior Oſſa* Jun. ſec.

23. *Cirrhaeaſque*] *Cirrheaſque* Jun. ſec. duo Oxon. chart. Heinſ. *Cyrrhaeique* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Cirrheaſque* vel *Cyrrhaeique* Jun. pr. *deſpexerit* Exc. Laeti. *deſpexerat* duo Vatt. Cod. Bartholin. Reg. Petav. tert. Voſſ. pr. duo Oxon. *arces* pro *artes* duo Vatt. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Bonon. Tholoſ. Cod. Bartholin. ed Parm. & Vicet. *Orphëis* Petav. pr. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Orphei* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. duo Heinſ. & inc. ejuſd. Put. Reg. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Jun. & Voſſ. pr. duo Oxon. ed. Parm. & Vicet. *voce coacta* pro *vocibus acta* Vat. d. *vocibus apta* chartac. Heinſ. *acta* Put. Reg. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Moloſi* Put. Reg. Petav. tert. Exc. Petav. quart. *latus praebuit agna lupis* Jun. pr. *latus praebuit agna lupo* duo Vatt. Reg. Oxon. pr. *varie ludunt* Vat. quint. *Maſſylam* inc. Heinſ. *Maſſyliam* Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *Maſſaliam* Petav. ſec. *Maſſiliam* Jun. pr. Voſſ. pr. *cervae* Vat. quart. *ſtimuloſque* chartac. Heinſ. Ambr. tert. Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *ſtimulos* Exc. Laeti. *aſtuſque canebat; Herculis &* Exc. Schott. atque ita conjecerat Heinſius. qui tamen notaverat *Herculeos actus* Noſtrum dixiſſe Lib. I. in Rufin. vs. 284.

31. *Qui timidae*] ita Petav. ſec. *Ut timidae* Cod. Bartholin. Ald. *Quo* Vat. pr. & ſec. Ambr. tert.

Q Tholoſ. *Quod* duo Vatt. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. duo Petav. Moret. pr. Oxon. pr. duo Jun. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Quod* vel *Ut* Oxon. ſec. *trepidae matri* Jun. ſec. *ſtrictos* Petav. pr. *preſſoſque* Exc. Petav. quart. *oſtenderat* duo Vatt. Bonon. *eſtenderis* chartac. Heinſ. *oſtenderet* Reg. m. pr. Oxon. ſec. Petav. ſec. *ferox* Tholoſ. *puer riſerit ore fero* Jun. pr. Voſſ. pr. Vat quart. *non Dictaeas* inc. Heinſ. *auras* pro *urbes* Reg. m. pr. *non Stygii* duo Vatt. Pal. *nec* Put. Reg. Moret. pr. Jun. ſec. Voſſ. pr. Oxon. ſec. Ambr. tert. *Nec leo* Vat. quint. *ſidereas arces* Voſſ. pr. Jun. ſec. Tholoſ. *Erymanthei* in Oxon. pr. erat Gloſſa. in IIII. Theb. [Stat. 297.]

Herculeo miſeatos [vulgatos] *nomine* [robore] *montes*
Monſtriferum Erymanthon & aeriſonam Stymphalon.

36. *Solvis*] ita Reg. Petav. pr. m. ſec. Tholoſ. m. pr. Cod. Bartholin. *Solus* tres Vatt. & d. Pal. Jun. pr. duo Voſſ. Oxon. pr. chartac. Heinſ. *Amazonias* Bonon. *Amazonios* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Tholoſ. Moret. pr. duo Petav. & Exc. Petav. quart. *Amazonio* duo Vatt. duo Voſſ. chartac. Heinſ. ed. Vicet. *Stymphalides* Vat. quart. Moret. pr. duo Jun. *Stimphalides* Reg. Oxon. pr. *Stiphaleidas* Petav. pr. *numeroſi* Vat. quint. *inmenſos* Petav. ſec. *diſjicis* pro *dejicis* conjecerat Heinſius, ſed poſtea delevit. *arcus* Petav. ſec. *nervoſos arcus* Voſſ. pr. *Et quoties* Pal. duo Med. Petav. tert. Exc. Petav. quart. *victo* pro *uno* Vat. quint. Voſſ. pr. *ab orbe redis* Moret. pr. *eadem* pro *cadere* Pal. *nec ereſcere* Voſſ. pr. Jun. ſec. Vat. quint. *Non cervam* Voſſ. pr. *Nec* Vat. pr. *cervum* Reg. Petav. ſec. Tholoſ. Oxon. ſec. *Neſſum* Bonon. Voſſ. pr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *celeres* pro *volucres* duo Petav. Var. LL. e marg. Parm. *rubuitque* Florent. Reg. inc. Heinſ. duo Petav. *tribuitque Buſirida* Put. duo Med. Heinſ. H. *tribuitque Buſirida Nilo* Petav. ſec. *Vaſtatis* Oxon. ſec. m. ſec. *rubuit* Jun. pr. chartac. Heinſ. Vat. pr. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *maduit* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. duo Voſſ. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm.

45. *Te Libyci*] *Et Libyci* Vat. pr. *ſtupuere* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. duo Voſſ. duo Petav. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. *ſtipuere* Reg. m. pr. Petav. pr. *timuere* Vat. pr. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *maximus Atlas* Cod. Bartholin. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *maxime* Vat. pr. unde *maxime &* legebat Heinſius. *maxime Tethis* Voſſ. pr. m. ſec. Vat. ſec. *maxima Tethis* tres Vatt. Pal. *maxima Tethys* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. duo Jun. duo Oxon. Voſſ. pr. m. pr. tres Petav. Vat. Livin. Heinſius adnotaverat ſeqq. *Tethys ſolem excipit* Ovid. Lib. II. Met. Val. Flac. Lib. II. vs. 34. & ſeqq. vide locum a me emendatum Lib. II. p. 26. a. *dum premerere* Exc. Petav. quart. *Fortior* Vat. pr. Florent. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *Firmior* vel *Purior* Voſſ. ſec. *Luſtrarant* Bonon. *Luſtraruntque* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *hoc vates* Vat. quint. *ſed nunc* Jun. ſec. *nam mea* Vat. pr. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *tu mea* Florent duo Med. Put. Reg. Heinſ. H. Oxon. pr. duo Jun. duo Voſſ. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Exc. Petav. quart. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *largo* Voſſ. pr. *Excutis* Voſſ. pr. *Excutis* vel *Excipis* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *placidos* Jun. pr. Voſſ. pr. chartac. Heinſ. Tholoſ. Vat. quint. Exc. Petav. quart. *placido* tres Vatt. Pal. duo Med. Florent. m. ſec. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Voſſ. & Jun. ſec. duo Oxon. *placido in orbe choros* Bonon. *ducis ab ore ſonos* Vat. pr. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *ducis in orbe choros* Florent. cum viginti duobus aliis. *ab orbe* Jun. ſec. *choros* duo Jun. duo Oxon. totidem Voſſ. Heinſius adſcripſerat Ovid. III. Faſt. [37.]

Et duras poſito ducunt cratere choreas.

ducere choros eſt *praeeſſe choris*. Florentinum quaſi praeſidem & inſtauratorem Muſarum conpellat. vide omnino Praefat. in Nupt. Honor. vs. 10. *chori Muſarum*. Propert. Lib. II. Eleg. X.

Jam tempus luſtrare aliis Helicona choreis.

& Eleg. XXX.

Hic ubi me primae ſtatuent in parte choreae.

Muſae ſcilicet. Lib. I. Eleg. III.

Et defeſſa choris Calliopea meis.

Ovid. Faſt. [V. vs. 80.]

Prima ſui coepit Calliopea chori.

Propert. Lib. II. Eleg. III.

Me juvat in prima coluiſſe Helicona juventa,
Muſarumque choris inpoſuiſſe manus.

AD

AD LIBRUM II.

DE RAPTU PROSERPINAE.

1. *Impulit*] *Apulit* Oxon. ſec. *vibratur* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Moret. pr. duo Jun. duo Voſſ. chartac. Heinſ. duo Oxon. Ald. *audax animo* vel *animi* Oxon. ſec. *fidaeque* Vat. Livin. *fideique* Vat. d. chartac. Heinſ. Ald. & ed. Vicet. *Ut Parcae juſſere* Voſſ. pr. Jun. ſec. *voluere* Reg. duo Vatt. *juſſere* tres Vatt. Pal. duo Jun. duo Voſſ. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. *ter cardine* Vat. ſec. & d. *cum* Petav. ſec. *tum* Cod. Bartholin. *tunc* duo Vatt inc. Heinſ. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *Praeſagum* Vat. d. Put. inc. Heinſ. *Praeſagae* tres Vatt. Cod. Bartholin. Florent. Vicet. Exc. Laeti. *Praeſagium* duo Vatt. Pal. duo Med. Heinſ. H. Reg. m. pr. Bonon. Voſſ pr. Jun. ſec. duo Oxon. duo Petav. Exc. Petav. quart. *Praeſaguum* deleto tamen poſtea *u* Tholoſ. *Praeſagum* vel *Praeſagae* Petav. ſec. *ter conſcia* Vat. quart. & d. *tunc* Vat. tert. inc. Heinſ. Ambr. tert. Cod. Barthol. *concita* Oxon. ſec. *facti* Cod. Bartholin. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *Henna* Reg. m. pr. Oxon. pr.

9. *tenetur*] ſic Florent. cum viginti ſcriptis Codd. Ald. ed. Parm. & Vicet. *movetur* Exc. Laeti. *greſſus* duo Vatt. Pal. Med. pr. Reg. Oxon. pr. *dolis* Oxon. ſec. m. ſec. *tanto concita voto* Jun. pr. Oxon ſec. *tanto conſcia voto* tres Vatt. Pal. Florent. duo Med Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. tres Petav. Bonon. Oxon. pr. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. *tanto conſcia fato* Jun. ſec. *conſcia voti* Vat. quint. & d. *conſcia furti* Vat. pr. Ambr. tert. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *cato c. voto* Var. LL. e marg. Parm. unde *cauto* legebat Heinſius. *tanto conſcia voto* vel *furto* Moret. pr. Tholoſ. *voto* vel *furto* vel *fato* Voſſ. ſec. *meditatur* Vat pr. Petav. ſec *dirum* Reg. Bonon. Oxon. pr. Voſſ. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. *divum* duo Vatt. Cod Bartholin. *demum* Vat. pr. *dudum* duo Petav. Exc. Petav. quart. *dirum* vel *durum* Jun. pr. *Manes famulos* Pal. duo Med. *dictura* Put. *multifidos* duo Vatt. *multimodos* Voſſ. pr. *multiplices* tres Vatt. Florent. Put. chartac. Heinſ. Voſſ. ſec. Ambr. tert. duo Jun. Cod. Bartholin. Ald. ed. Parm & Vicet. *ſinuatur* Voſſ. ſec. Exc. Laeti. *variatur* Vat. pr Cod. Bartholin. Vat. Livin. Ambr. tert. duo Voſſ. chartac. Heinſ. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. vid. Claver. Coronide cap. XIX.

18. *poſt hanc*] *poſt haec* Petav. pr. *ruit* Vat. d. Petav. pr. *caſſide flava* Petav. ſec. *Typhona* Vat. tert. Var. LL. e marg. Parm. *Pythona* chartac. Heinſ. *Tritona* Moret. pr. *Pithona* tres Vatt. & d. Cod. Bartholin. *Fitona* Bonon Ambr. tert. *Phitona* Florent. Reg. m. pr. duo Petav. totidem Jun. & Voſſ. Exc. Petav. quart. ed. Parm & Vicet. *Typhona* vel *Phitona* Oxon. pr. inc. Heinſ. *qui ſumma* Exc. Laeti. *qui parte* Vat. quint. *ſummaque peremtus* Vat. d. Petav. ſec. *in parte ſuperſtes* Voſſ. pr. Bonon., Oxon. pr. Vat. quint. *in nubila* Voſſ. pr. *gyro* ed. Parm. & Vicet. *ferro* Cod Bartholin. & alii magno numero. *gyro* vel *ferro* chartaceus Heinſ. *Inſtar habet* Vat. pr. Exc. Petav. quart. Vicet. *erat* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc ejuſd. Put. Reg Bonon. Tholoſ. Voſſ. pr. duo Oxon. duo Jun. tres Petav. *erat* vel *habet* Voſſ. ſec. *tanto* pro *tantum* Jun. ſec. *Gorgonos* Vat. d. Petav. pr. *Gorgonis* quatuor Vatt. Cod. Bartholin. *objectu* Petav. ſec. *obtectu* Bonon. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *obtentu* vel *obtectu* vel *objectu* Voſſ. ſec. *obumbrat* tres Vatt. Voſſ. pr. inc. Heinſ Cod. Bartholin. ed. Vicet. *inumbrat* duo Vatt. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Moret. pr.

27. *Triviae lenis ſpecies*] *Divae* Tholoſ. *turmae* Moret. pr. *facies* Petav. pr. *vultus in ore* Put. *ignitus in ore* Voſſ. pr. *Febus* pro *Frater* Pal. *ineſt* Med. quart. Heinſ. H. *ineſt* vel *erat* Med. pr. *lumina Phoebus* Ambr. tert. *facit diſcrimina* Jun. ſec. ſic *facere commercia* dixit Lib. I. Rapt. vs. 91. *dabat* vel *facit* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Indociles errore* Exc. Petav. quart. *errare* vel *errore* Reg. *revulſo* Vat. pr. Jun. ſec. *remiſſo* vel *revulſo* Vat. ſec. *nexus* pro *nervus* Vat. quart. *veſtis gemino* Jun. ſec. *fluxa* pro *fuſa* Jun. pr. *aurato trahitur* ſic Lib. I. R. P. vs. 262. *Torpentes traxit geminas. Inter quas* Vat. quint. *tunc gloria* Florent. *tendent* Exc. Petav. quart. *tendens* Vat. pr. *greſſu* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Non membris* Bonon. *in honore* Voſſ. pr. *ferret ſi* Vatt. quatuor, Pal. Cod Bartholin. *ſi ferret ſpicula* Vat. quart. Reg Oxon pr.

40. *Collectae*] deerat hic verſus in Exc. Petav. quart. *Pectinis ingenio.* cum στιγμῇ, Florent. Reg. Moret. pr. *felicior arte* Petav. ſec. *artis* Vat pr. Petav. pr. Exc. Schott. *nullae* Vat. tert. Cod. Bartholin. duo Med. Heinſ. H. Put. Bonon. duo Petav. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *nulli* quatuor

tuor Vatt. *nulli* vel *nullae* Oxon. ſec. vid. Schol. Stat. p. 118. *veras* pro *veri* Vat. quart. *figuram* ed. Vicet. *figuras* Florent. & viginti duo alii, Var. LL. e marg. Parm. *Hac* Voſſ. pr. *de ſanguine* Jun. pr. *& pariter* Oxon. pr. *atque parem* Pal. duo Med. *forma ſed diſpare* Vat. tert. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. *Lunam ſed diſpare forma* tres Vatt. Cod. Bartholin. *forma ſed diſpare* vel *ſed forma diſpare* Oxon. pr. *noctisque vices* pro *duces* Vat. pr. Cod. Bartholin. Ambr. tert. chartac. Heinſ. vid. Ouzel. in Minuc. p. 71. Auſon. Idyll. v. Scholiaſt. Stat. p. 521. *alumnos* pro *anbelos* Petav. ſec. *anili* chartac. Heinſ. *Caeruleisque* Reg.

50. *Nondum luce*] *Necdum* Florent. *non pubeſcentibus* Oxon. pr. *aere* pro *alte* Vat. quint. *annis* Jun. ſec. *Criſtarum* Petav. ſec. *imo clementior* Vat. pr. *Pingitur* Voſſ. pr. Jun. ſec. *Fingitur* vel *Pingitur* Oxon. ſec. *tenero* duo Vatt. *de pectore* pro *vagitu* Petav. ſec. *diſpuit* Oxon. ſec. m. pr. Exc. Petav. quart. *deſtruit* Pal. duo Med. Heinſ. H. *libamina portat* Vat. quint. Pal. duo Med. Petav. ſec. *ſignatur* Vat. tert. Florent. Petav. pr. Oxon. ſec. *ſignantur* quatuor Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Vat. d. m. ſec. *comitantur euntes* Cod. Bartholin. Ambr. tert. ed. Parm & Vicet. *Naides* Bonon. *Naïdes* tres Vatt. & d. Pal. Bartholin. *ſtipantur* Vat. quint. Oxon. pr. chartac. Heinſ. *utramque* Voſſ. pr. *corona* duo Vatt. inc. Heinſ. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *caterva* duo Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. duo Petav. duo Voſſ. totidem Jun. & Voſſ. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm.

57. *Quae fontes*] deerat hic verſus Vat. ſec. & Exc. Petav. quart. *Criniſe* Jun. pr. Voſſ. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Tholoſ. Var. LL. e marg. Parm. *Criniſſe* Florent. Voſſ. pr. *Criſine* Vat. pr. Reg. duo Petav. duo Oxon. *Crimiſe* chartac. Heinſ. *Crimiſce* Vat. tert. & d. *Crimiſe* Exc. Laeti. *Ocriſſe* Vat. quint. *Armiſce* Pal. *Armiſe* duo Med. Heinſ. H. *Eriſine* Cod. Bartholin. Ambr. tert. *Eraſine* ed. Vicet. & Parm. *quae ſaxa* Vat. pr. *Pantaguam* Vat. pr. *Pantagian* Florent. Petav. pr. inc. Heinſ. *Gelan* Florent. Petav. pr. *Gelam* tres Vatt. Med. pr. Put. Reg. Moret. pr. duo Petav. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. in Oxon. pr. ſeq. Gloſſa erat. *Gela prononem fluvii, a quo urbs in Italia dicta eſt. unde Virgilius in fine* III. *Aeneid.*

Apparet Camerina procul campique Geloi,
Immanisque Gela fluvium cognoſcere dicta.

quae praebuit Pal. Med. pr. *prima* pro *pigra* Vat. pr. *nigra* Tholoſ. *Carmena* Florent. *Camarina* Exc. Laeti. *Camerina* omnes Vatt. Pal. Put. Reg. duo Petav. Oxon. pr. duo Jun. duo Voſſ. chart. Heinſ. Cod. Bartholin. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. *fontes* pro *latices* Vat. quint. *Alveus. At Cyane* Jun. ſec. *Cyaneque tuum* Tholoſ. *ſuperaverat agmen* Voſſ. pr.

62. *peltis exſultat aduncis*] ſic Vat. quart. Florent. m. pr. Put. Bonon. Jun. pr. *ademptis* tres Vatt. & d. Pal. Reg tres Petav. chartac. Heinſ. Jun. ſec. Oxon. ſec. Exc. Petav. quart. *adeptis* Oxon. pr. *aduncis* vel *ademptis* Tholoſ. inc. Heinſ. *adultis* vel *aduncis* Vat. ſec. *adultis* vel *aduncis* vel *ademptis* Voſſ. ſec. *ducit niveas* Moret. pr. *Gstes* Petav. tert. *Thermodontiaca* Vat. pr & tert. Med. quart. Put. Reg. duo Petav. Bonon. chartac. Heinſ. Jun. ſec. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. Sil. Ital. II. 80.

Thermodontiaca munita in praelia pelta.

Tanain Exc. Petav. quart. *Tanaim* Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Reg. tres Petav. ed. Vicet. *ſtravere* pro *fregere* Exc. Petav. quart. *auro madidae* Put. Reg. Petav. pr. chartac. Heinſ. Jun. ſec. duo Oxon. Exc. Petav. quart. *madidas* inc. Heinſ. *madidae* vel *gravidae* Vat. d. Jun. pr. *in auro* pro *in antro* Vat. pr. Cod. Bartholin. *in Auſtro* Exc. Petav. quart.

71. *herboſo*] *umbroſo* Jun. pr. *ceſpite* Vat. pr. *Henna* Oxon pr. *Aetna* omnes Vatt. Pal. Cod Bartholin. *Compellit* Petav. ſec. *Quid mea* Put. *meatu* Vat. pr. chart. Heinſ. Ambr. tert. Cod. Bartholin. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. *volatu* tres Vatt. & d. Pal. Var. LL. e marg. Parm. *aſſiduum* pro *aſſiduis* Put. *flatibus arvum* vel *annum* Vat. quint. Heinſius adſcripſerat locum Rufi F. Avieni in deſcript. Orbis [vs. 1141.]

——— *Inde Favoni*
Qua plaga, fecundos alit almis flatibus agros.
Barbara montivagos tellus extendit Erembas.

ſic ibi legendum ex v. c. vulgo *almos fluctibus agros. Gramina* pro *Germina* Jun. pr. Oxon. ſec. *Hnc adſis* Tholoſ. *faveasque* vel *foveasque* inc. Heinſ. *novo* pro *velis* Vat. quint. *velit* Vat. pr. *vel bis* conjiciebat Heinſius. *nunc fertilis* Vat. quint. *Ut videat* pro *Invideat* Petav. pr. *abnuat* Put. Reg. duo Petav. Exc. Petav. quart. *abneget* Florent. Oxon. pr. Voſſ. pr. duo Jun. *deneges* Vat. quint. *ortus* pro *hortos* Oxon. pr.

81. *turiferis*] *odoriferis* Pal. Petav. pr. *roriferis* vel *floriferis* vel *turiferis* Voſſ. ſec. *ſpargit* pro *ſpirat* Cod. Bartholin. *Panchaica* Vat. pr. & ſec. in Vat. tert. hic verſus ſequenti poſtponitur. *adoratis* pro *odoratus* Petav. ſec. *large* Vat. quint. *ab extremis* Oxon. ſec. duo Jun. duo Voſſ Var. LL. e marg. Parm. *aeternis* Ambr. tert. *heſternis* chartac. Heinſ. *externis* ed. Parm. & Vicet. *colonis* pro *Sabaeis* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *Colligat* Vat. tert. *optato repetens primordia ſaeclo* Jun. ſec. *optati referens ex. ſaecli* Vat. pr. Bartholin. *optato*

repe-

repetens ex. ſaeclo Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. duo Petav. Tholoſ. Jun. pr. Voſſ. pr. duo Oxon. Exc. Petav. quart. *optati* ed. Vicet. *optato ſaeclo* duo Vatt. Pal. Bonon *fato* Vat. ſec. *partu* Vat. d. Florent. m. pr. Petav. pr. *ſeclo* vel *fato* Voſſ. ſec. *optati ſaecli* vel *exacto ſeclo* vel *coelo* Reg. *experge* Petav. pr. *effunde* Vat. quint. Jun. pr. *flumine* Vat. d. Pal. Med. pr. Put. tres Petav. Reg. m. ſec Bonon. Tholoſ. Moret. pr. m. pr. Jun. pr. *nectare ſacro* Voſſ. ſec. *flumine* vel *flumine* Vat. quart. *nectare* vel *flumine* Oxon. ſec. *ſacro* Vat. ſec. *& merear* Vat pr. *ut merear* duo Vatt. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *merear* ſine conjunctione, Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Voſſ. pr. duo Jun. duo Oxon. tres Petav. *foveant* pro *cupiant* Petav. pr.

88. *madidantes*] *madefactas* duo Vatt. Reg. Oxon. pr. *pectore* pro *nectare* Vat. pr. *ſequitur vernus* Voſſ. pr. *veris* Jun. ſec. *vernus* vel *varius* Reg. duo Oxon. *rubor* quatuor Vatt. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Bonon. Tholoſ. Oxon. pr. duo Voſſ. duo Jun. tres Petav. Vat. Livin. Exc. Petav. quart *color* Vat. pr. Cod. Bartholin. Exc. Schotti, in quibus adſcriptum, an *calor? rubor* vel *color* Reg. Oxon. ſec. *madidoque* pro *medioque* Put. *connexa* pro *convexa* Vat. quint. Pal. NB. hic multa deſunt in Vat. tert uſque ad vs. 148. *Sanguineo ſplendore roſas* vid. Auſon. Cupid. Cruci fixo. *Sanguineas* inc. Heinſ. *Induit* duo Vatt. Cod. Bartholin. Ambr. tert. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Imbuit* tres Vatt. & d. Pal. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Var. LL. e marg. Parm. *phialas* Jun. ſec. *tingit* Jun. pr. *Partica nec* Jun. ſec. *non tantis* Vat. quint. chartac. Heinſ. Voſſ. pr. qui & *venerantur* pro *variantur* exhibet. *victura* Vat. quart. *junctura* Vat. quint. *vinctura* Florent. Put. Reg. Voſſ. pr. Tholoſ. Moret. pr. Var. LL. e marg. Parm. *fulcantur* Ambr. tert. *fuſcantur* tres Vatt. & d. Pal. Voſſ. pr. Cod. Bartholin. in Voſſ. adſcriptum, malim *fucantur. colorantur* vid. Gloſſ. *variantur* Exc. Petav. quart. *Aſſyriis aeuis* Vat. quint. Petav. tert.

97. *Non tales volucer*] *Non tales alas pandit Junonius ales* Vat. ſec. Voſſ. ſec *pandit volucer* Voſſ. pr. qui & *ales* pro *alas* habet. *volucrum* Petav. ſec. *volucris* Florent. Jun. pr. *volucer* Med. pr. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. *volucris Junonia pennas* Vat. pr. Cod. Bartholin. *volucer Junonius alas* Put. Reg. Florent. duo Med. tres Petav. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Bonon. Exc. Petav. quart. *Non ſic* Vat. d. Pal. duo Med. Put. Reg. duo Petav. duo Heinſ. Tholoſ. Oxon. pr. duo Voſſ. duo Jun. Exc. Petav. quart. *variante* Voſſ. ſec. *monſtrante* Exc. Petav. quart. *mutante* vel *variante* Vat. ſec. *tramite facto* Vat. ſec. *facto* vel *flexo* Vat. ſec. *disjunctis* Jun. ſec. *diverſis* Voſſ. pr. *intermicat* Voſſ. pr. *internitet* inc. Heinſ. ed. Parm. *Flores forma loci ſuperat* Jun. ſec. *curvata tumore* Vat. pr. *timore* Vat. ſec. *Prono* pro *Parvo* Jun. ſec. *Plano* Ambr. tert. *in mollibus edita rivis* Jun. pr. Vat. quint. *addita clivis* Ambr. tert. *in colles* Voſſ. pr. *vivo de pumice*. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Ambr. tert. duo Voſſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *viſus* ed. Parm. *niveo* chartac. Heinſ. Ald. & ed. Vicet. *laniabant* pro *lambebant* Jun. pr.

105. *torrentes ram. frigore*] *ramorum torrentes* Jun. ſec. *tollentes* Put. *torpentes* duo Vatt. Voſſ. ſec. *Vendicat & medio br. ſibi temperat aeſtu* inc. H. *modico* Vat. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. chart. Heinſ. Cod. Bartholin. Ald. ed. Parm. & Vicet. *medio* Put. Reg. Petav. pr. duo Jun. totidem Voſſ & Oxon. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *in medio* Petav. pr. *vendicat* Moret. pr. *Apta* vel *Acta* Voſſ. ſec. *abies* Oxon. pr. cum Gloſſa. ſic Virg. II. Georgicon [68.]

——— *caſus abies viſura marinos.*

pinus pro *cornus* Moret. pr. *amata Jovi* Oxon. ſec. *plana favis* Jun. pr. *venturi praeſcia laurus*. cum σιγμᾶ, Moret. pr. Ald. *Aeſtuat* Reg. *Fluctuat :* Cod. Bartholin. *Aeſtuat* vel *Fluctuat* Oxon. pr. *hinc* chartac. Heinſ. *hic* Florent. Petav. pr. Ambr. tert. *in denſo* duo Vatt. Pal. duo Med. Reg. Put. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *curvata* pro *criſpata* Vat. ſec. *cacumina* Oxon. pr. *ulmus* pro *ulmos* Moret. pr.

112. *Pergum*] *Pargum* Voſſ. pr. *Perſum* Petav. ſec. *Pergam* Jun. ſec. *coloni* Pal. duo Med. Heinſ. H. *priores* vel *Sicani* Moret. pr. in Schedis Heinſii ſeqq. notata erant ; „ Jul. Firmicus Maternus de „ errore Profan. Religionum , *Percum* hunc la- „ cum vocat, niſi corruptus ille , & *Pergus* ibi le- „ gendum. p. 25. Ed. Wouwer. Qui ibidem la- „ cum hunc elegantiſſime deſcribit." NB. Hic multa deſunt in Petav. ſec. uſque ad vs. 185. *clareſcit* pro *palleſcit* Vat. quint. *pervius humos* inc. Heinſ. *ſub gurgite* ed. Vicet. *flumine* duo Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Petav. pr. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Jun. pr. duo Oxon. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. *fulmine* Petav. tert. *Imaque* Exc. Laeti. *Jam quoque* Florent. chartac. Heinſ. ed. Vicet. *proſpicui* Vat. quint. *pſpicui* chart. Heinſ. *pandit ſecreta* Vat. pr. Jun. pr. *perdit* Ambr. tert. *delapſa cohors* Vat. ſec. Voſſ ſec. *gaudet* Vat. ſec. inc. Heinſ. Cod. Bartholin. Var. LL. e marg. Parm. *gaudent* Heinſ. H. ſic infra vs. 124. *Invaſere cohors. florida* pro *florea* Jun. ſec. [deerat porro hic verſus in Vat. pr. quint. & d. item Pal. Florent. duob. Med. Heinſ. membr. Put. Bonon. Tholoſ. Jun. pr. Moret. & Oxon. pr. ut & Exc. Petav. quart.] *Hortantur* pro *Hortatur* Ambr. tert.

120. *Dum matutinis*] *matutinus* Petav. pr. *perſu-*

dat Vat. quint. Pal. Voſſ. pr. Tholoſ. *deſudat* Petav. tert. *aether* Voſſ. pr. *florentes* Moret pr. Jun. ſec. *lucentes* Vat. quint. *provectus* Vat. pr. & d. *praevectus* Put. *praevectus* Cod. Bartholin. cum viginti Codd. & Var. LL. e marg. Parm. *facta* pro *fata* Put. *doloris* Florent. inc. Heinſ. Ambr. tert. Tholoſ. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *cruoris* Vat. d. Med. pr. Oxon pr. *coloris* Reg. m. ſec. Oxon. ſec. *doloris* vel *cruoris* Vat. quint. *vanos* pro *varios* Exc. Petav quart. *tunc caetera* Florent. & quindecim alii, Ald. & ed. Vicet. *predas* pro *credas* Put. *ruptura thymum* Voſſ. pr *& cetera* Exc. Petav quart. *cui cerea* Pal. *cetera* Put. *cavo* ed. Vicet. *juba* pro *cava* Put. *dimiſſus* Vat. d. Pal. duo Med. Reg. Put duo Petav Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Jun. duo Oxon. Exc. Petav. quart. *e lectis* Jun pr. *ereptis* Exc. Petav. quart. *erectis alis* Var. LL. e marg. Parm. *aſtrepit* Reg. Tholoſ. Oxon pr. *alis* inc. Heinſ. *bonos* Vat. pr. *bonor* Florent inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. *talia* pro *lilia* inc. Heinſ. *fuſis* Ambr. tert. *fulvis* Petav. tert. *flos* pro *mollis* Vat. quint. *aramacus* Oxon. pr. *ornet* Reg.

130. *Haec graditur ſtellata*] *Huc grad. ſt. r. huc* Pal. *vellata* Ambr. tert *vallata* Vat pr Cod. Bartholin. Ald. *Narciſſumque metunt* Vat. ſec. *legunt* Vat. pr. & quint. Voſſ. pr. Jun. ſec. Ambr tert. Cod. Bartholin. *tunc* Exc. Laeti, Ald. *nunc* Florent. duo Med. Heinſ. H & inc. ejuſd. Petav. pr. Tholoſ. Voſſ. ſec. Ambr. tert. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *germina* Put. Moret pr. Bonon. *gramina* tres Vatt. & d. Pal duo Jun. chartac. Heinſ. duo Oxon. duo Voſſ. *diſci te* Vat. quint. & d. duo Med. duo Heinſ. Reg. Tholoſ. Jun. & Oxon. pr. duo Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *pertulit* Vat. pr. *perdidit* Ambr. tert. *perculit* vel *perdidit* Vat. ſec. Pal Voſſ. ſec. *horror* Vat. pr. *error* vel *horror* Vat. d. *de fronte* Pal *fronde* Put. *retuſa* Vat. ſec. Cod. Bartholin. Ambr. tert. ed. Vicet. *recuſa* Put. *reciſa* Vat. d. Reg. m ſec. Bonon. Jun. ſec. *recuſſa* Vat. pr. & quint. Pal. Florent. duo Med duo Heinſ. Jun. pr. Petav. tert. duo Oxon. Var. LL. e marg. Parm. *recluſa* Petav. pr. m. pr. *remiſſa* Tholoſ. *retuſa* vel *revulſa* Moret. pr. *retuſa* vel *recuſſa* Voſſ. ſec. vid. Lib II. in Eutrop. vs. 47. *Cephiſos* cod. Bartholin. *Cephiſus* Jun ſec chartac. Heinſ. *Cephesſus* Jun. pr. Vat. ſec. *Cepheus* Voſſ. pr.

137. *avido*] ita Med. quart. *ſtudio* vel *avido* Med. pr. *textos* tres Vatt. Voſſ. pr Cod Bartholin. *texto* Vat. quart. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Tholoſ. Moret. pr. Oxon. pr. Petav. tert. Exc Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *texto* vel *textos* Voſſ ſec. *foliis* Vat. pr. Cod. Bartholin. *ſpoliis* Florent. & novemdecim ſcripti, Var. LL. & marg. Parm. *coronans* pro *coronat* Bonon. *quippe ipſa* Vat. pr. Cod. Bartholin. *quin ipſa* Florent. & plurimi alii, Ald. Var. LL. e marg. Parm. *jubarum* Florent. *quae fortia* Pal. uti & *quae ſtabiles*. *qua moenia* Petav. tert. *tollit* Vat. ſec. *tollit* vel *vellit* Voſſ. ſec. *laſſat ſtudiis* Vat ſec. Tholoſ. Moret. pr. inc. Heinſ. Jun. pr. Voſſ ſec. *laxat* vel *laſſat* Vat. quart. Stat. 1. Achilleid. 327.

Submittitque graves humeros & fortia laxat
Brachia.

Aptat jam levibus ſtudiis Jun. ſec. *Et docet inſolitis* Vat. d. Cod. Bartholin. *Inſolitis galeamque docet* Vat. quart. *Inſuetisque docet* tres Vatt. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Exc. Petav. quart.

147. *pacato fulgure*] ſic Florent. & ſeptemdecim alii, Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *placato* Vat. pr. Cod. Bartholin. *paratae* Voſſ. pr. *Nec quae* Vat. ſec. m. ſec. Exc. Laeti. *Haec quod* Put. *Haec quoque* ed. Vicet. *Haec quae* Vat. pr. & quint. Florent. duo Med. totidem Heinſ. & Petav. Moret. pr. Voſſ. ſec. Exc. Petav. quart. ed. Parm. *Haec* vel *Nec* duo Vatt *circumdat* pro *ſcrutatur* Tholoſ. *odoris* Vat. pr. Cod. Bartholin. Petav. tert. *odores* Vat. quint. *odorem* Florent. cum quindecim ſcriptis & Exc. Petav. quart. *Parthenium odorem* vel *Parthenios odores* Reg. *Parthenios honores* m. pr. & *odores* m. ſec. Vat. quint. *Aſpernata thoros* Florent. Moret. pr. Ambr. tert. Exc Petav. quart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *cohors* Jun. pr. *toros* duo Vatt *choros* vel *thorum* Vat. ſec. Cod Bartholin. *choros* vel *thoros* chartac. Heinſ. Petav. pr. Voſſ ſec. *Innexa* Tholoſ. *Inſerta* Vat. quint. *Illecta* Vat. tert. Pal. duo Med. Heinſ. H. Oxon. ſec. Petav. tert. *Illecta* vel *Injecta* Petav. pr. *voluit tantum* tres Vatt. & d. item Pal. *voluit tandem* Vat. pr. Cod. Bartholin. *tm* inc. Heinſ duo Jun. Petav. tert. *tantum voluit* Florent duo Med. Heinſ. H. Reg. Petav. pr. Moret. pr. Bonon. Tholoſ. duo Oxon. Exc. Petav. quart *fremure* vel *curvare* Voſſ. ſec.

152. *Ecce repens*] ſic Put. & Exc. Laeti. *recens* chartac. Heinſ. Cod Bartholin. Ambr. tert ed. Parm. & Vicet. *configere* chartac. Heinſ. *confringere* Florent *confidere* vel *conſligere* Voſſ. ſec. *Pronaque* vel *Ipſaque* Oxon. ſec. *verticibus vibratis* Florent. *velli* pro *verti* Vat d. *dubiisque* Tholoſ. *agnoſcit* Vat. d. Exc. Petav. quart. *animorum rector* Put. *ſub terras* Exc. Petav. quart. *trementem* Jun. ſec. Petav. pr. *calcavit* Vat. pr. *ſindunt* Petav. tert. Exc Petav. quart. *fundunt* Vat. d. Pal. duo Med Heinſ. H. Put Reg. Petav. pr. Bonon. m. pr. Tholoſ. Voſſ pr. Oxon. ſec. *fundunt* vel *figunt* Vat. pr. Voſſ. ſec. *preſſaque gravi* Vat. pr. chartac. Heinſ. ed. Vicet. *gigas* Vat. tert. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon Tholoſ Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *axes* pro

pro *axem* Pal. duo Med. Heinſ. H. *Humida* Vat. tert. *furfureo* Med. quart. *perlabitur* Moret. pr. *praelabitur* duo Med. Reg. Jun. & Oxon. pr. duo Heinſ. duo Petav. Tholoſ. Exc. Schott. *delabitur* Vat. ſec. Pal. Florent. Put. Bonon. Jun. ſec. Oxon. ſec. m. ſec. *prolabitur* Vat pr. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *delabitur* vel *praelabitur* Voſſ. ſec.

163. *Ac velut*] *At* Vat. ſec. *Et* Vat. tert. *At* vel *Et* Voſſ. ſec. *occultum ſecurus pergit* Pal. duo Med. Heinſ. H. Petav. pr. *ſaevum dum pergit* Vat. quint. *ſecurus*] Vat. d. *ſe curru ſpargit* Voſſ. pr. unde *occulto curſu* conjiciebat Heinſius. *prodit* Vat. pr. Cod. Bartholin. *pergit* Florent. & octodecim Codd. Exc. Petav. quart. *offenſi* pro *effoſſi* Petav. tert. *ſubeunt* pro *ſubter* inc. Heinſ. *inſciſos* Jun. pr. *incluſos* omnes Vatt. Pal. Jun. ſec. Voſſ. ſec. duo Oxon. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. *illuſos* legebat Heinſius. *arcano limite* duo Vatt. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. Petav. tert. Bonon. Tholoſ. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *milite* Vat. pr. & ſec. Petav. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. *milite* vel *limite* Oxon. ſec. *Terrigenos* Oxon. pr. *Turrigenas* Voſſ pr. *tenebroſa* Med. quart. m. pr. Exc. Petav. quart. *latebroſa* Florent. Med. pr. & quart. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Vat. Livin. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Var. LL. e marg. Parm. Sil. Ital. Lib. I. 366. ſimili comparatione,

Subducto Poeni vallo, caecaque latebra,
Pandunt prolapſam ſuffoſſis moenibus urbem.

ſcrutatur pro *rimatur* Vat. pr. Cod. Bartholin. Ambr. tert. Vat. Livin. *exire per orbem* duo Vatt. Florent. Tholoſ. duo Voſſ. *per* vel *ſub orbem* Oxon. ſec.

171. *duraque*] ſic Cod. Bartholin. *ſideraque* Bonon. *Siculaque* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Tholoſ. duo Oxon. totidem Jun. & Voſſ. Exc. Petav. quart. *minas* Vat. ſec. *minas* vel *moras* Voſſ. ſec. *teneri* Vat. quint. *teneri* vel *trabali* Voſſ. ſec. *caeſtu* Petav. tert. *ſceptro* vel *virga* Voſſ. ſec. *tonuere cavernae* Vat. ſec. Put. Petav. tert. & pr. m. ſec. Voſſ. & Oxon. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *ſonuere* Vat. pr. & quint. & d. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *tremuere* Vat. tert. Pal. Florent. duo Med. Bonon. Jun. pr. Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. *ſonuere* vel *tonuere* inc. Heinſ. *Lipare* Vat. ſec. Florent. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. m. ſec. Ambr. tert. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Liparis* duo Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. duo Oxon. Jun. ſec. *Lypare* vel *Lyparis* Voſſ. ſec. *Mulcifer* Vat. quint. Reg. Oxon. pr. *lumina* Vat. pr Ambr. tert. *flumina* Florent. chartac. Heinſ. *ſi quam* Ambr. tert. *glandes Alpina* Vat. quint. *Latiis* Jun. ſec. Cod. Bartholin. Tholoſ. & Voſſ. pr. ex conjectura. *Lacits* Jun. pr. *latis* omnes Vatt. Pal. *mundi pr. tropaeis* Jun. ſec. *nata* Moret. pr. *natans* Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. Heinſius adſcripſerat Stat. x. Theb. 492.

——— *rigidique natator*
Oebalus Eurotae.

& III. Achill. 232.

——— *quaeriſne meos Sperchie natatus,*

ubi in MSS. eſt *meatus*. *miſſaque Pado q. rem. alno* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *navigat* pro *remigat* Exc. Petav. quart.

179. *ſcopulis incluſa*] *ſcopuloſam incluſa* Vat. ſec. qui & *tenetur* pro *teneret*. *negaret* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *vetaret* Petav. pr. *negarent* inc. Heinſ. Moret. pr. Oxon. pr. Reg. m. pr. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg Parm. *ter forti* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *cum* Vat. ſec. *tunc* Florent. cum quatuordecim aliis. *cum* vel *tum* Voſſ. ſec. *Diſſiliit* Vat. quart. Petav. pr. Exc. Petav. quart. *Diſſolvit* inc. Heinſ. Bonon. *Se ſolvit* Vat. tert. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. Put. Petav. tert. Tholoſ. Jun. pr. *Se ſolvit* vel *Diſſiluit* Reg duo Oxon. *vortex* duo Med. Tholoſ. *obſeſſus* pro *Oſſaeus* Exc. Petav. quart. *fractoque meatu* Vat. tert. Tholoſ. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart ed. Vicet. *factoque* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. chartac. Heinſ. duo Jun. totidem Voſſ. & Oxon. *fluviique* Vat. pr. & tert. Florent. Exc. Petav. quart. Cod. Bartholin. *fluviusque* alii magno numero, Ald. & Var. LL. e marg. Parm *vincta* Oxon. ſec. *juncta mari* Voſſ. pr. *vincta vadis* Petav. tert. *victa palus* Moret. pr. *divos* pro *duros* Vat. pr. *tellus* pro *duros* Bartholin. *immerſo* Oxon. pr. m. pr. *diſcedit* Oxon. ſec. *diſſolvit* Exc. Petav. quart.

188. *ſubitus coelo*] *coelo ſubitus* Vat. pr. & quart. Voſſ. pr. Vat. Livin. *coeli* Moret. pr. inc. Heinſ. *ſubitus* vel *ſubito* Jun. pr. *tumor* Exc. Petav. quart. *Monſtravere* pro *Mutavere* Vat. pr. *ſe palluit* Jun. ſec. *polluit* Vat. pr. *perluit* Voſſ. pr. *ſollicitat* pro *praecipitat* Pal. *nigrum* Tholoſ. *Bootem* Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. Moret. pr. tres Petav. Exc. Petav. quart. Ald. & ed. Vicet. *Corruit* pro *Horruit* Exc. Petav. quart. *Diſcolor*] *Decolor* legendum eſſe verbum *obſcurat* ſatis docet. vid. ad B. Gildon. 192. *ſolitos longa* Moret. pr. Exc. Petav. quart. *longo* Put. *ferrugine* Exc. Petav. quart. *preſſiſque* Florent. *Attonitu* Vat. ſec. *certant* duo Vatt. Pal. *pugnant* Jun. ſec. chartac. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *tentant* Vatt. duo & d. Petav. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. Cod. Bartholin. *ut pulſato* inc. Heinſ. *dorſo* Reg. Oxon. pr. *Hiberna* inc. Heinſ. *totaque* pro *tortaque* Pal. Petav. ſec. ed. Parm.

200.

200. *Quantum*] *Quam nunc* Cod. Bartholin. *Non leve* Exc. Schott. adſcripto loco Homer. Iliad. O p. 537. *Nec leve* Vat. ſec. *Num* Vat. tert. *diſcurrit mentis* Vat. ſec. *diſcernit* Pal duo Med. Heinſ. H. *frena ſqualent* Jun. pr. *Lucifer* pro *Letifer* Bonon. *infeſtae* Petav. tert. *vitiantur habenae* Petav. ſec. *ariſtae* Vat. quart. *Difficiunt* Ambr. tert. *capitur* Petav. tert. *curſu* Vat. quint. *Gorgonos* Vat. d. Reg. duo Petav. & Oxon. *Gorgonis* omnes Vatt. Cod. Bartholin. *Gorgones* duo Med. Put. Heinſ. H. *recludit* pro *revelat* Jun. pr. Vat. quint. *intenſo* Vat. pr. *cornu* Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *telo* Florent. cum novemdecim ſcriptis, Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *telo* vel *cornu* Oxon. pr. *Nunc patruo* Vat. d. *ſtimulant* Pal. *utramque* pro *in arma* Bonon. *in armis* duo Vatt. *acerbant* Vat. quint. inc. Heinſ.

209. *Juvencam*] *Juvencum* Vat. pr. Exc. Petav. quart. *nudataque pectora* ed. Vicet. *viſcera* Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. Tholoſ. Voſſ. pr. duo Oxon. tres Petav. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. Ald. *poſcit* pro *fodit* Put. *exegit* Vat. Livin. *erexit* Ald. ed. Parm. *craſſa ſanie turpis* Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *facie* pro *ſanie* Vat ſec. *Excitat* pro *Excutit* Vat. d. Bonon. *deſpuit iras* Put. *domitor* vel *ductor* Vat. ſec. *vulgi* Put. Reg. duo Jun. totidem Voſſ. & Oxon. tres Petav. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *mundi* Vat. pr. Cod. Bartholin. Ambr. tert. inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *teterrime* Ambr. tert. *deterrime* Florent. & viginti Codd. item Var. LL. e marg. Parm. *quo te* conjiciebat Heinſius. *rapuere*, *tua* Vat. d. *tuae* ceteri fere omnes, ed. Parm. & Vicet Voſſ. pr. cum Gloſſa. *acute. tuae. te dignae.* ſic infra *Nocte tua. Audet* Put. *coelum* Jun. pr. duo Voſſ. duo Oxon. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *mundum* Cod. Bartholin. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *inceſtare* Tholoſ. *infeſtare* Vat. pr. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Jun. ſec. Vat. Livin. vet. Gyr. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *ſedare querelis* Voſſ. pr.

218. *Sunt tibi*] *Sunt ibi* Vat. ſec. *deformes Nymphae* Jun. ſec. *deformes animae* Vat. quint. *deformes Furiae* Voſſ. pr. & adſcriptum, *male. ſequitur enim. Lethae* per dativum legebat Heinſius. *Numina* tres Vatt. Florent. duo Med. duo Heinſ. Reg. Put. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Vat. Livin. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. *Nomina* ex conjectura ed. Parm. *Flumina* Vat. d. *Fratris* vel *Noſtras* Oxon. ſec. *contemptus abi* Put. Reg. *cur proterit* Exc. Petav. quart. *proteris* vel *protrahis* Vat. ſec. *avido tranſire* Pal. *Praetentas operit criſta* Jun. ſec. *Praetentaſque aperit criſtas* Florent. Exc. Laeti. *Praetentaque operit criſta* duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Jun. pr. Voſſ. pr. duo Oxon. tres Petav. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *Praetentaque operit palla* inc. Heinſ. *Praetentaque operit haſta vel palla* Var. LL. e marg. Parm. *operit* omnes Vatt. & Cod. Bartholin. *vibratur* pro *libratur* Vat. quint. *pena foret* Petav. ſec. *aethere ſummo* Vat. pr. & ſec. Cod. Bartholin. *aequore ſummo* Voſſ. pr. *vulſo* Moret. pr. *celſo* Petav. pr. *lapſus* Tholoſ. *miſſas* Vat. tert. *miſſus* Vat. quart. Reg. Oxon. pr. *juſſo* inc. Heinſ. *miſſo* Vat. d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Bonon. Jun. pr. duo Petav. Exc. Petav. quart. *ſummo* vel *miſſo* Vat. quint. *vulſo* legit Heinſius, qui adſcripſit. ſic *vellere moenia* ſupra. vs. 143. *Paciferas* Vat. quint. *rubei* Vat. pr. *miſiſſet* Pal. Med. pr. *fulminis* Bonon. Tholoſ. vet. Gyr. *luminis* omnes Vatt. Pal. Put. chartac. Heinſ. Jun. ſec. Oxon. ſec. m. pr. tres Petav. Cod. Bartholin. *luminis* vel *fulminis* Reg. Oxon. pr.

230. *Confeſſus ſocerum*] *Confeſſis* Vat. ſec. *Confeſſum* Petav. ſec. ſic Laud. Seren. 81. *Confeſſae plauſu dominam. ſocerum* Voſſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *generum* Cod. Bartholin. chartac. Heinſ. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *triſtes* pro *teſtes* Oxon. pr. *Attonitae ceſſere Deae* Jun. ſec. *compeſcuit iras* Put. *Siſque memor* Jun. pr. *vos defendere* Vat. tert. mox, *Aequaleſque choros* Bartholin. *aequalemque thorum* duo Med. Heinſ. H. Moret. pr. Jun. ſec. Voſſ. pr. *aequalemque chorum* duo Vatt. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Jun. pr. duo Oxon. tres Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *torum* tres Vatt. Pal. *qui te* Florent. *damnarunt* chartac. Heinſ. vid. Paſſerat. ad Propert. p. 175. *ſilvis* pro *luſtris* Vat. ſec. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Et* Jun. pr. *faretras* Voſſ. pr. *pharetras* Moret. pr. cum viginti ſcriptis & Var. LL. e marg. Parm. *geſtare licet* Cod. Bartholin. *ſaevique fremant* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *ſaevumque* Moret. pr. *fletu* pro *Cyntho* Petav. ſec. *delubra ſilebunt* Vat. pr. Vat. Livin. *movebunt* Petav. ſec.

247. *curru*] *curſu* Petav. ſec. Oxon. ſec. *per nubila fundit* Vat. pr. *profert ad nubila* Vat. ſec. *rupit* Pal. *fundit* Vat. quint. & d. Petav. pr. *tendit* Jun. pr. *tollit* Exc. Petav. quart. *rumpit* Vat. tert. & quart. duo Med. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Jun. ſec. Moret. pr. Voſſ. pr. duo Petav. duo Oxon. *tendit* vel *rumpit* Heinſ. H. Ambr. tert. *& planctus profert ad nubila inanes* vel *queſtus ad nubila fundit inanes* Voſſ. ſec *In me* Cod. Bartholin. *nos* vel *me* Voſſ. ſec. *Tela pater? ſic me placuit* Voſſ. pr. *ſic nos* tres Vatt. Florent. Reg. Oxon. pr. *crudeliter* Jun. ſec. *Credere* pro *Trade-*

re

re Put. *Tradere* vel *Condere* Oxon. ſec. *defendere mundo* Petav. ſec. *flexa* pro *flectit* Put. *pietas flectit* Jun. ſec. *nullumne* quatuor Vatt. Pal. Oxon. ſec. Voſſ. ſec. chartac. Heinſ. duo Jun. *nullumque* duo Med. Voſſ. pr. Heinſ. H. *nullumve* Reg. Oxon. pr. *nihilque* Tholoſ. *nihil anne* Cod. Bartholin. *nilumque* Moret. pr. *nichilumne* Florent. Petav. ſec. *nullumne* vel *nihilumne* Vat. quint. Heinſius adſcripſerat locum Vopiſci initio Aureliani: *quod ipſe nonnihilum ex ejus origine ſanguinem duceret*, ubi *ſanguinis* rectius legas, ut paullo poſt apud eumdem, *habuiſſe quin etiam nonnihilum divinationis. novimus iras* duo Vatt. Florent. Med. pr. Heinſ. H. Reg. Voſſ. ſec. Petav. tert. *cernimus iras* Pal.

255. *quum rapido*] *cum rapido* Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. *te contra quateret cum Phlegra tumultum* Vat. pr. Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *nec robore* Florent. & viginti duo Codd. Var. LL. e marg. Parm. *glacialis vexit* Vat. quart. Reg. Oxon. pr. *verſat* vel *vexit* Vat. quint. *noxia culpae* pro *conſcia* Exc. Petav. quart. *noxae* Vat. tert. Jun. ſec. Petav. tert. Vat. Livin. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *culpae* tres Vatt. Pal. cod. Bartholin. *culpae* vel *noxae* Vat. ſec. Oxon. ſec. *conſcia culpae* vel *noxia noxae* Voſſ. ſec. *alias* Oxon. ſec. *quicumque* Vat. tert. *tulerunt* Moret. pr. Vat. quint. *communi ſole* Vat. Livin. *communi luce* Vat. pr. & ſec. Cod. Bartholin. Jun. ſec. chartac. Heinſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. *luce* vel *ſole* Voſſ. ſec. *coelum pariterque* Vat. quart. *pariter cum luce* Vat. ſec. duo Med. Heinſ. H. & chartac. ejuſd. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Jun. ſec. ed. Vicet. *cum luce* vel *coelumque* Voſſ. ſec. *Eripitur cum ſole pudor* inc. Heinſ. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *cum luce pudor* Reg. Put. Tholoſ. Moret. pr. Voſſ. ſec. duo Petav. Ald. ed. Parm. *Infelix Stygio* Vat. pr. Cod. Bartholin. *Servitum Stygio* Vat. quart. Jun. pr. Voſſ. pr. Pal. Florent. Med. pr. Reg. Bonon. Tholoſ. inc. Heinſ. duo Petav. Var. LL. e marg. Parm. *Servitium* Med. quart. Heinſ. H. Jun. ſec. duo Oxon. *Servicium* tres Vatt. & d. Moret. pr. Put. Petav. ſec. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *Servitium* vel *Servitum* Voſſ. ſec. vid. Conſ. Olybr. 138. & VV. LL. ad Lib. II. de pr. Conſ. Stilich. vs. 325. *ſtupri* pro *Stygio* Exc. Petav. quart. *ducor Stygio* Florent. Voſſ. pr.

266. *Conſilia*] *Concilia* Reg. *tardius* Exc. Petav. quart. *urbes* vel *artes* Put. *Io te ſeu* Petav. ſec. *Phrygiae convallibus* legebat Heinſius. *Mygdoniae* Moret. pr. *circumſonat undique* Med. quart. Heinſ. H. *undique* vel *horrida* Med. pr. *Seu te* Vat. tert. Exc. Petav. quart. *ſtrictis Curetum* Exc. Petav. quart. *deſpicis* Vat. pr. Jun. ſec. *reſpicis* Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. duo Voſſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *deſeris* chart. Heinſ. Cod. Bartholin. ed. Parm. & Vicet. *deſpicis* vel *reſpicis* Ambr. tert. *Exilio* Jun. pr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. deerat vero hic verſus Vat. quart. *furentes* Vat. pr. *fatales* Vat. quint. *torvi raptoris* Petav. pr. Jun. ſec. *planctuque decoro* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *primum* pro *primi* Petav. ſec. *novit* Florent. *ſentit* Petav. ſec. *ſenſit* Pal. & viginti Codd. Exc. Petav. quart.

275. *Tunc ferrugineo*] *Tum* Vat. d. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Oxon. ſec. tres Petav. *deterget* inc. Heinſ. *detergit* Vat. tert. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Jun. pr. Voſſ. pr. Vat. pr. Vat. Livin. duo Oxon. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *deterſit* Vat. pr. & ſec. & d. Cod. Bartholin. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. *deterxit* Med. quart. *detexit* Ald. *Sed placida* Pal. *timorem* Moret. pr. *pudorem* Vat. pr. *vario* pro *vano* Vat. d. Petav. pr. Jun. ſec. *vacuo* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *patiere* Put. Reg. Petav. m. pr. Exc. Petav. quart. ed. Parm. *tyranni* pro *mariti* Vat. quint. *Nota ego* Jun. ſec. *Illa ego* chartac. Heinſ. ed. Vicet. *Ille* vel *Nempe* duo Oxon. *machina mundi* Vat. pr. Reg. Petav. & Oxon. pr. *ſurgit per inane* Ambr. tert. *nec crede* Vat. *Saecula* vel *Sidera* Med. pr. vid. infra vs. 311. *orbes* vel *ignes* Reg. duo Oxon. *Clarius* Tholoſ. Jun. ſec. *Purius* vel *Clarius* Voſſ. ſec. Heinſius adſcripſerat, *Purius*] recte. vid. Virg. Lib. VI. 640. *Elyſiumque lumen* Bonon. *Elyſiumque campum* Vat. ſec. *Elyſiumque ſolem* duo Vatt. & d. Pal. duo Med. Florent. duo Heinſ. Put. Reg. Tholoſ. Ambr. tert. tres Petav. Exc. Petav. quart. Voſſ. pr. Jun. ſec. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *Elyſioſque campos* Vat. pr. Cod. Bartholin. Vat. Livin. ed. Vicet. *Elyſiumque campum* vel *ſolem* Voſſ. ſec.

285. *pretioſior aetas*] *praeſtantior* Petav. ſec. *habitat* tres Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. *habitant* Vat. pr. Vat. Livin. *tenetur* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Quae Superi* Vat. quint. *tenuere* pro *meruere* duo Vatt. Cod. Bartholin. Voſſ. pr. Amb. tert. duo Jun. Petav. quart. *non mollia* Ambr. tert. *melioribus afflant* Moret. pr. *quos non tua* inc. Heinſ. Jun. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *pertulit* Petav. ſec. *Henna* Bonon. *Aetna* tres Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *Ethnna* Oxon. pr. *Aetne* Vat. tert. & d. Put. duo Petav. *Ethne* Tholoſ. m. pr. Oxon. ſec. m. pr. *Haec etiam* Jun. ſec. *opacis* Florent. cum duodecim ſcriptis, Var. LL. e marg. Parm. *opacis* vel *amoenis* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *ramos viridi* Vat. quart. Tholoſ. *gravido* pro *viridi* Vat. pr. *ſacra dabit* pro *datur* Voſſ. pr. *tenebis* Petav. ſec. Exc. Petav. quart. ed. Parm. *tenebris* Put. *videbis* duo Petav. Jun. ſec. *tenemus* vel *tenebis* Reg. Oxon. pr. *autumnum*, *fulvis* Jun. ſec. *ſemper fulvis* inc. Heinſ. *dotabere* conjicit

Heinſius pro *ditabere*. In Oxon. pr. ſequens gloſſa erat, *Haec eſt arbor, de qua Virgil. in* VI. *Aen.* [136.]

—— latet arbore opaca
Aureus & foliis & lento vimine ramus,
Junoni infernae dictus ſacer.

295. *quidquid ſalis aequora verrunt*] *maris aequora* tres Vatt. & d. Cod. Bartholin. duo Voſſ. *maris aequora lati* Vat. pr. *verrit* Voſſ. pr. *vertunt* Vat. d. Pal. duo Med. Heinſ. H. Reg. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Oxon. duo Petav. *verrunt* vel *vertunt* Voſſ ſec. Heinſius adſcripſit locum Propert. Lib. II. Eleg. XV.

Noſtra nec Actiacum verreret oſſa mare.

ut recte Scaliger, quod perperam reprehendit Paſſeratius. *Et fluvii* Exc. Petav. quart. *Quid fluvii* —, *quid* duo Med. Heinſ. H. *involvunt* Ambr. tert. *vertunt* pro *volvunt* Petav. pr. *regnis animalia cedent* Jun. pr. *animantia* Jun. ſec. *cedunt* duo Vatt. Petav. ſec. Tholoſ. Moret. pr. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *regnis* vel *votis* Vat. d. *Ignari* pro *Lunari* Exc. Petav. quart. *ſubjecta polo* Voſſ. ſec. *Ad tua* pro *Sub tua* Var. LL. e marg. Parm. *purpureo* Petav. ſec. *metuent* pro *venient* Vat. pr. *turba non paupere* Petav. pr. *mixtim* pro *mixti* Reg. Oxon. pr. *Omnia mors damnat* Exc. Petav. quart. *& damnatura* Vat. pr. mox *ſub gurgite* Vat. pr. *judice* vel *gurgite* Oxon. ſec.

306. *Sit fatum*] ſic Pal. Vat Livin. & Voſſ. ſec. in quo adſcriptum, *optima lectio, niſi quod eodem verſu* FATUS *ſequitur. Sitque ratum* Med. quart inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm *factum* Vat. pr. & quint. Petav. ſec. Tholoſ. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *quocumque* Put. *velis* Vat. pr. inc. Heinſ. Cod. Bartholin. *voles* Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Tholoſ. Bonon. duo Petav. duo Jun. totidem Voſſ. & Oxon. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Haec fatus* duo Vatt. *Sic fatus* Vat. pr. quint. & d. Jun. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. *Taenara* Vat. tert. & quart. Pal. duo Med. Heinſ H. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *Tartara* Vat. pr. ſec. & quint. Cod. Bartholin. Voſſ. pr. Oxon. ſec. duo Jun. chartac. Heinſ. *Tartara* vel *Taenara* Oxon. pr. *mitius* Jun. ſec. *quantas* vel *quamvis* Voſſ. ſec *violentius* Vat. quint. *truculentior* Vat. pr. Cod. Bartholin. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. *violentior* Florent. cum viginti tribus aliis, Ald. Var. Lectt. e marg. Parm *Dejicit* Vat. pr. *Diſcutit* duo Vatt. Moret. pr. Jun. ſec. Voſſ. ſec. *Arboribus frondes deicit cum nub.* Ambr. tert. *ac nubibus* Vat. pr. *cum nubibus* Vat. pr. *imbribus* Ambr. tert. *frangit fructus* Petav. pr. *& frangit* Ambr. tert. *aut torquet fl. aut frangit arenas* Vat. pr. Vat. Livin. *volvit* pro *torquet* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *arenas* Med. quart. *habenas* vel *arenas* Med. pr.

311. *ſecula*] ita Florent. duo Med. Put. duo Heinſ. *Tartara* Vat. quint. Petav. pr. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *ſecula* vel *Tartara* Reg. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Ambr. tert. Heinſius adſcripſerat locum Senec. Hippol. vs. 479. & Stat. XI. Theb. 592.

—— totiſque exſpectant ſecula ripis.

ubi *toſtis* vel ſimile quid reponendum conjiciebat, quemadmodum *ambuſtas Acherontis ripas* Noſter dixit Lib. I. in Rufin. vs. 120. *ille ſerenus* Jun. ſec. *paſſus facili* Petav. tert. *curſu* pro *viſu* Petav. ſec. m. pr. *Diſſimiliſque ſui.* cum ϛιγμῇ, Ald. *nitentibus* pro *intrantibus* Exc. Petav. quart. *ripis* pro *rivis* Bonon. *tantoque* Jun. pr. Heinſius notaverat, Bartholinum ipſum monuiſſe, in veteri Codice legi *tetroque*, qui proin diverſus ab illo Bartholini Codice, quem verſavit Heinſius, quippe in quo illud non conparet. *toſto* legebat Heinſius. Ovid. II. Metam. vs. 283 *toſtos en adſpice vultus. Concurrunt* Jun. ſec. *Succurrunt* inc Heinſ. *propere lecti* Vat pr. & quint. Voſſ. pr. Cod Bartholin. *propere lecta* Vat. ſec. Pal. *properi lecta* Vat. tert. & d. Florent. duo Med duo Heinſ Put. Bonon. Moret. pr. Jun. ſec. Oxon. ſec. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *laeta* Jun. ſec. *lecta* vel *lecti* Voſſ. ſec. *ſede* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm.

318. *altos*] ſic Jun. ſec. *alios* Pal. Heinſ H. duo Med. *alia* Put. *alio* Vat. tert. *revocat* tres Vatt. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Jun. pr. Oxon. ſec. Voſſ. ſec. Cod. Bartholin. *revocant* Vat. tert. Jun. ſec. *curſus* Pal. Tholoſ. *pabula nota* Ambr. tert. *Lumina* pro *Limina* Vat. tert. Petav. ſec *in thalamos* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *thalamum* duo Vatt. & d. Cod. Bartholin. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Voſſ. pr. duo Jun. duo Oxon. tres Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *cunctas* pro *cultas* Vat. pr. Pal. Bonon. *cunctis* Put. *certas* Exc. Petav. quart. *extendere veſtes* Voſſ. pr. *caſtae* Vat. pr. *duxerunt* Cod. Bartholin. *circumdant* Jun. ſec *undique* pro *agmine* Jun. pr. *teneroſque* Petav. pr. ed. Vicet. *teneroque* Vat. Livin. cum novemdecim aliis, Var. LL. e marg. Parm. Exc. Petav. quart. *timores* duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *dolores* Vat. pr. ed. Parm. *religant* vel *relegunt* Oxon. ſec. *frontibus addunt* Ambr. tert. *praevallatura* Florent. *praevellatura* ed Vicet. *pudorem* vel *timorem* Vat. ſec. multa vero hic deſunt in Petav. tert. usque ad verſum 124. Lib. III.

326. *laetatur*] *ſectatur* Vat. pr. *ſepulto* Bonon. qui & *vacent* pro *vacant* habet. *gentilibus* Ambr. tert. *Grata coronati*] ſequens verſus huic praeponitur in Voſſ. pr. *Sed dantur* pro *Sedantur* Voſſ. pr. *Solantur* Med. quart. *gemitus.* cum ϛιγμῇ. duo Med. Reg. Petav. ſec. Vat. Livin. *gemitus* vel *planctus* Oxon. ſec. Cod Bartholin. poſt τὸ *Erebi* interpungit. *aeternam* Vat. pr. *infernam* Vat. ſec. *infernam* vel *aeter-*

aeternam Voſſ. ſec. *clareſcere* Vat. quint. Petav. ſec. *trementia luctu* Jun. ſec. *frequentia* Moret. pr. *delatis* Petav. pr. *reſpondent* pro *reſpirant* Put. *Nec rota* Vat. pr. & ſec. Voſſ. ſec. Cod Bartholin. *Tantaliis* Exc. Petav. quart. *Tantalicis* Vat. pr. & ſec. Voſſ. ſec. Cod. Bartholin. *Tantaleis* Florent. cum viginti aliis. *humida* & *uvida* ex emendatione Voſſ. pr. ſequens vero verſus deerat Jun. ſec. *Tityos* inc. Heinſ. *Tityus* omnes Vatt. Pal. Petav. ſec. Cod. Bartholin. *Tityon* Vat. d. Florent. *Tition* Put. Petav. pr. Exc. Petav. quart. *ſpatioſus* Voſſ. ſec. *exigit artus* Oxon. pr. Exc. Petav. quart.

340. *lateris ſ. opaci*] *lacerique* Voſſ. pr. *Averni* Tholoſ. *laxo* Petav. ſec. chartac. Heinſ. *lato* Pal. *lapſo* Voſſ. ſec. Ambr. tert. *corpore* Vat ſec. Jun. item Voſſ. ſec. *Ereptaſque* inc. Heinſ. Var. LL. e marg Parm. *Arreptaſque* Cod. Bartholin. & ſeptemdecim ſcripti, Exc. Petav. quart. *Arreptaſque* vel *Direptaſque* Vat. ſec. *Arreptaſque* vel *Directaſque* Voſſ. ſec. *non jam* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *venas* pro *fibras* Petav. ſec. *ſceleris* Vat. quart. *formidataeque* Jun. ſec. *formidandique* Vat. pr. & ſec. inc. Heinſ. Cod. Bartholin. Var. LL. e marg. Parm. *formidantique* & ex emendatione *formidandique* Ambr. tert. *timoris* Vat. pr. Florent. Voſſ. pr. Ambr. tert. *furoris* vel *doloris* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *tumoris* conjiciebat Heinſius. *crateraſque* Petav. ſec. *Carne* pro *Crine* Florent. Voſſ. pr. *ferunt* pro *bibunt* idem Florent. *laeta canentes* Petav. ſec. *leve canentes* Tholoſ. *ſocias* Vat. ſec. & d. Jun. & Voſſ. ſec. *Ceraſtes* duo Vatt. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Bonon. Tholoſ. Oxon. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. *Ceraſtes* vel *Ceraſtas* Reg. Oxon. ſec. *Et feſtas* tres Vatt. & d. Pal. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Oxon. pr. Voſſ. ſec. duo Jun. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *At* Vat. pr. Florent. Oxon. ſec. duo Voſſ. Cod. Bartholin. *fauſtas* pro *feſtas* conjicit Heinſius. *alii* Pal. *alio* ed. Parm. *aliae* maxima Codd. pars, Exc. Petav. quart. *ſuccidunt* Vat. tert. *limine* Vat. pr. inc. Heinſ. *flammas* pro *taedas* Voſſ. ſec. deerat autem hic verſus Vat. ſec.

348. *Tunc &*] *Nunc* Tholoſ. *placatur* Vat. quint. *placatum* Vat. pr. Petav. ſec. Tholoſ. Ambr. tert. *lumen* Put. *numen* Pal. *flumen* Florent. duo Med. duo Heinſ. Reg. duo Petav. Voſſ. pr. Oxon. ſec. Tholoſ. Ambr. tert. duo Jun. Exc. Petav. quart. Ald. & ed. Parm. *fulmen* duo Vatt. Oxon. pr. Voſſ. ſec. *limen Averni* Vat. pr. Cod. Bartholin. Oxon. pr. cum gloſſa ſeq. *Avernus fluvius eſt infernalis, ſpiritum peſtiferum emittens, adeo quod aves ſupervolantes interimit. unde Virgilius in* VI. [vs 239.]

Quem ſuper haud ulli poterant impune volantes
Tendere iter pennis; talis ſeſe halitus effert,
Unde locum Graeci dixerunt nomine Avernum.

tranſitis duo Vatt. Voſſ. ſec. *flatuſque* Vat. d. *fluctumque* Tholoſ. m. ſec. *fletumque* Voſſ. pr. atque ita conjecerat Heinſius, qui adſcripſerat, ſic alibi, *& fletu concita plangit. Anſunctus* Put. *Arſantus* Cod. Bartholin. *Acantus* Vat. pr. *Anſcantus* Exc. Laeti. *Anxantus* Vat. tert. inc. Heinſ. Petav. pr. *Anfractus* Vat. quint. Med. quart. Exc. Petav. quart. *Axantus* Voſſ. ſec *Anniſes* Pal. duo Med. *Anfriſeus* Petav. ſec. *Xanthus & fixo* Voſſ. pr. *fixo tacuit* tres Vatt. Pal. Reg. Petav. ſec. Tholoſ. Jun. pr. duo Oxon. Var. LL. e marg. Parm.

351. *gurgite*] *nomine* Put. *tumuiſſe* Jun. ſec. *tremuiſſe* Petav. ſec *herbis virentem* Bonon. *Cocytum* Moret. pr. *dulci prohibent* Pal. *undaſſe* Florent. duo Med. duo Heinſ. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Moret. pr. Jun. pr. duo Voſſ. duo Oxon. Put. Reg. duo Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm *Stamina non rumpit* Vat. pr. & quint. Cod. Bartholin. *nec* Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Voſſ. pr. Moret. pr. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *rupit* Vat. quint. m. ſec. Med quart. Bonon. Voſſ. pr. Ambr. tert. *rumpit* tres Vatt. Pal. Jun. ſec. duo Oxon. Ald. *non turbida* Ambr. tert. *Obſtreperent* Moret. pr. inc. Heinſ. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Obſtipant* Tholoſ. *nullique rogum* tres Vatt. & d. Pal. Moret. pr. Jun. ſec. chartac. Heinſ. duo Oxon. & Ald. *nullumque* Vat. ſec. *nulliſque* Exc. Petav. quart. *parentes* vel *ſorores* Reg. Oxon. pr. *nec moritur* Ambr. tert. *nec cuſpide* Tholoſ. Ambr. tert. *pallent* pro *pollent* Jun. pr. *gaudent* Vat. quint. *inmania* Vat. pr. Cod. Bartholin.

359. *Impexamque frontem*] ſic Vat. ſec. & d. Florent. duo Med. duo Heinſ. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Moret. pr. duo Jun. Oxon. ſec. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Implexamque frontem* Reg Petav. pr. Oxon. ſec. *Implexamque crinem* Put. *Implexoſque crines* Vat. pr. Cod. Bartholin. Vat. Livin. *Implexamque* Vat. tert. Ald. *vacuos vexit* Voſſ. pr. *praeceſſerat* Jun. duo. *Stellatos* Jun. pr. *pecta* Voſſ. pr. *ſinus* pro *choros* inc. Heinſ. *Omnia* Jun. ſec. *Omina* Var. LL. e marg. Parm. *genialia* Reg. Bonon. *genitalia* Voſſ. ſec. *ſancit* Vat. tert. & quint. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. *ſanxit* tres Vatt. Cod. Bartholin. *Omine p. genialia foedera ſ.* Exc. Schott. *cum* vel *tum* Oxon. ſec. *per vulgi* pro *pervigili* Med. pr. *ſumunt exordia* Florent. duo Med. duo Heinſ. & chartac. ejuſd. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Exc. Petav. quart. Ald. ed. Parm. & Vicet. Heinſius adſcripſerat locum Lucretii Lib. I. vs. 150. *Principium hinc cujus nobis exordia ſumet.*

367. *parens*] ita Vat. pr. Reg. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *potens* Florent. cum octodecim aliis, Ald. ed. Parm. Exc. Petav. quart. *Noſtripotens* una voce legebat Heinſius, qui adſcripſerat *ſic ſupra*, *Umbrarumque potens* Lib. 1. *genus* pro *gener* Petav. ſec. *unanimis* quatuor Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *unanimi* Vat. tert. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. Bonon. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *ignavi* Ambr. tert. *ducite* tres Vatt. Cod. Bartholin. *dicite* Bonon. *diſcite* Vat. tert. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put. Reg. Voſſ. pr. Oxon. ſec. *lecti* pro *ſomni* Jun. pr. *colla* Vat. pr. Bonon. Tholoſ. ed. Vicet. *vota* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Put. Reg. Petav. ſec. Voſſ. ſec. duo Oxon. Var. LL. e marg. Parm. *Exſpectet* Florent. *nomine* Moret. pr. *perferte* pro *proferte* vet. Gyr. *labores* pro *nepotes* Florent.

AD LIBRUM III.

DE RAPTU PROSERPINAE.

In Vat. pr. ſec. & quint. Jun. pr. & ſec. duobus Voſſ. Oxon. pr. Cod. Bartholin. & ed. Vicet. additur Praefatio, quae ante VI. Conſ. Honorii legitur. in Vat. tert. quart. & Pal. deerat.

1. *Thaumantida*] *Thaumantea* Voſſ. ſec. *totoſque* Vat. quart. Exc. Petav. quart. *omnes* pro *Deos* Jun. pr. *arceſſere* Vat. ſec. quint. & d. Florent. Put. Petav. pr. Ambr. tert. duo Voſſ. Var. LL. e marg. Parm. *accerſere* tres Vatt. Pal. Reg. Moret. pr. Oxon. pr. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. *accreſcere* Petav. ſec. *accedere* Exc. Petav. quart. *coloratos* Pal. Heinſ. H. *Zephyris illapſa* Vat. tert. Bonon. Tholoſ. *Zephyros* Oxon. ſec. *Zephyros elapſa* Moret. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. *Zephyrum praegreſſa* Var. LL. e marg. Parm. *Zephyros transgreſſa* chartac. Heinſ. *perlapſa* Vat. quint. *praelapſa* Petav. ſec. *transgreſſa* Vat. pr. Voſſ. pr. Cod. Bartholin. *praegreſſa* inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. *illata* Jun. pr. *illapſa* Vat. ſec. & d. Florent. duo Med. Oxon. pr. Heinſ. H. Put. Reg. Petav. pr. *volato* pro *volatu* Oxon. pr. *conclamant* Vat. tert. *lymphasque* Vat. ſec. *Ancipitesque ruunt trepidi* Oxon. ſec. *quos cauſſa* ed. Vicet. *vocatos* Ambr. tert. *morantes* Exc. Petav. quart. male. nam modo praeceſſit vs. 4. *eruerit* pro *excierit* Vat. pr. *tanto & quae res* Voſſ. pr.

8. *Ut patuit*] *Et patuit* Voſſ. pr. *Non confuſus* Vat. pr. chartac. Heinſ. Oxon. pr. Cod. Bartholin. ed. Parm. *Nec confuſus* Var. LL. e marg. Parm. *confeſſus* Voſſ. pr. *bonor* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *bonos* Voſſ. ſec. Ambr. tert. *proceres tractum* Jun. pr. *ſtratum proceres* Petav. ſec. *ſedem tenuere ſecundam* Voſſ. pr. *& lucida Phorci* Vat. tert. & d. Pal. *lurida* Petav. pr. *lubrica* Exc. Petav. quart. *pallida* Ambr. tert. *candida* inc. Heinſ. Petav. ſec. *reverendaque* Vat. ſec. Florent. Voſſ. pr. Oxon. pr. m. ſec. Exc. Laetl. *& lucida* vel *reverendaque* Tholoſ. *reverendaque* vel *& livida* Voſſ. ſec. *ſedes* pro *ſeries* Oxon. pr. m. ſec. *externa* Jun. pr. *biformes* Petav. ſec. *certum* Voſſ. pr. *fluviis ſenibus* Vat. quint. Reg. Oxon. pr. *ſuperis fluviis* Voſſ. pr. *udae* duo Med. Heinſ. & inc. ejusd. Reg. m. ſec. Tholoſ. m. pr. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *undae* duo Vatt. & d. Tholoſ. m. ſec. Jun. pr. chartac. Heinſ. *ude* Ambr. tert. *inde* Moret. pr. *undae.* cum στιγμῇ. Put. *Naïdes* Petav. pr. *Naiades* tres Vatt. & Pal. *taciti* Vat. ſec. & d. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *placidi* Vat. pr. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. ed. Parm. *numina* Vat. pr. Bonon. chartac. Heinſ. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *ſidera* Vat. ſec. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſdem, Put. Reg. Tholoſ. duo Voſſ. duo Petav. Exc. Petav. quart. & Ald.

18. *Tum gravis*] *Tunc* tres Vatt. Florent. Petav. ſec. Ambr. tert. Moret. pr. duo Jun. Exc. Petav. quart. *Olympo* ſine *eſt* Voſſ. pr. chartac. Heinſ. Moret. pr. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Jun. dua Oxon. Ald. & ed. Vicet. *eſt ſolio genitor ſic orſus ab alto* Exc. Petav. quart. *Obduxere* Vat. tert. *Adduxere* tres Vatt. Florent. Put. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Voſſ. pr. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *Abduxere* Vat. ſec. & d. chartac. Heinſ. Ald. *Adduxere* vel *Abduxere* Reg. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Heinſius adſcripſerat ſequentia.

„ *Abduxere*] haec vera lectio. i. e. *avocarunt.* ſic „ *abducere* occurrit Hiſt. Aug. p. 24. de *avocandi* „ verbo vid. Salmaſ. ad Hiſt. Aug. p. 42 & 59. „ & Gronov. ad Livium. *Nam pridem* Put. *dudum* Tholoſ. Exc. Petav. quart. *cognoſcimus* pro *cognovimus* Vat. quart. Pal. *languore paterno* Petav. pr. Ambr. tert. *Sollicitos* Ambr. tert *ſtimulos* Vat. quint. Florent. inc. Heinſ ed. Vicet. *ſtimulis* duo Med. Heinſ. H Put. Reg. Petav. pr. Tholoſ. Moret. pr. Vat. Livin. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. *impendere* pro *impellere* Jun. ſec.

24. *ne ſponte*] *neu ſponte* Bonon. *concreſceret* Voſſ. pr. *graveſceret* Ambr. tert. *grandeſceret* Put. Petav. pr. *gradeſceret* Reg. *candeſceret* Exc. Petav. quart. *caneſceret* vel *graveſceret* vel *grandeſceret* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Undaret non ſilva* Voſſ. pr. *ne ſilva favis, ne* quatuor Vatt. Moret. pr. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Bartholin. duo Jun. Exc. Petav. quart. *ne vina* Florent. inc. Heinſ. *aut totae* Vat. ſec. Voſſ. ſec. Voſſ. ſec. *fluerent* Jun. ſec. *ruerent* vel *fremerent* Florent. *invideo* Vat. quint. inc. Heinſ. *invidia* tres Vatt. Florent. Put. Bonon. Tholoſ. Voſſ. ſec. *invidia eſt* Vat. quart. Pal. duo Med. Heinſ. H. Jun. ſec. Oxon. ſec. duo Petav. Exc. Petav. quart. *neque enim* duo Vatt. Put. Reg. Petav. pr. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. pr. *Vos nocuiſſe* Vat. pr. *quid diſſuaſor* Vat. d. Petav. ſec. *quod* quatuor Vatt. Pal. *obliquat* Bonon. Oxon. ſec. m. ſec. *oblimat* vel *obliquat* Reg. Oxon. pr. *oblimat* vel *offuſcat* Vat. ſec. Voſſ. ſec. Heinſius aſteriſcum huic verſui adpoſuerat, adſcripto ſimul loco Horat. Lib. I. Sat. II.

Rem patris oblimare.

30. *Provocet ut*] *Provocat & Ambr.* tert. *Provocet aud* chartac. Heinſ. *iterumque remotas* inc. Heinſ. *moratas* Reg. *moratas* vel *remotas* Oxon. pr. *explorat* Vat. d. Petav. ſec. Bonon. Exc. Petav. quart. *exploret* Moret. pr. Ald. *Atque artes* Bonon. Jun. ſec. *Ut patrias artes* Vat. pr. *Nam mihi* Pal. Med. pr. Heinſ. H. *Non* Put. *dirumque tyrannum* Vat. pr. Cod. Bartholin. *durumque* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſdem, Put. Reg. Bonon. duo Voſſ. duo Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *divumque* Ambr. tert. *foedera* pro *ſecula* Ambr. tert. *patris* Vat. quart. Reg. Oxon. pr. Ambr. tert. *parvumque Jovem* Moret. pr. *damnat* Var. LL. e marg. Parm. *Qui campos* Florent. Bonon. Moret. pr. Jun. & Oxon. pr. *Quod* Vat. ſec. & quint. *Quid* Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *Cur* vel *Qui* Voſſ. ſec. *Quo* vel *Quid* conjecerat Heinſius. *Arva* pro *Rura* Jun. pr. Vat. tert. *velim*, *nullis* tres Vatt. & d. Pal. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. chartac. Heinſ. Jun. ſec. duo Petav. duo Oxon. Exc. Petav. quart. Ald. ed. Parm. *nulliſque* Vat. quint. Petav. pr. Ambr. ter.. Moret. pr. Jun. pr. Cod. Bartholin. Exc. Laetl. *exornans* Put. *fluctibus* pro *fructibus* Pal. Exc. Petav. quart.

39. *Se jam*] ita Exc. Laeti. *Semina* ed. Vicet. *victrix* Petav. ſec. *genitrix* Vat. Livin. *cultrix* Ambr. tert. *nutrix* Vat. quint. Put. Tholoſ. Voſſ. pr. Ald. ed. Vicet. *rectrix* Vat. tert. & d. Pal. Florent. Oxon. pr. Put. Reg. Petav. pr. Bonon. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. duo Jun. *genitrix* vel *nutrix* Vat. ſec. *rectrix* vel *nutrix* inc. Heinſ. *rectrix* vel *nutrix* vel *genitrix* Voſſ. ſec. *morem* Florent. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. tert. Var. LL. e marg. Parm. *nomen* Vat. ſec. *tranſire* tres Vatt. Put. Reg. Voſſ. pr. Jun. pr. duo Oxon. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *mentem tranſiſſe polo* Pal. Petav. ſec. *franguntur* pro *ſi frangunt* Bonon. *frangit* Florent. *frangant* Vat. ſec. Reg. Jun. ſec. Oxon. pr. *publica* pro *pabula* Florent. m. pr. *vita vetat* Put. *addita* pro *abdita* Cod. Bartholin. cum viginti ſex aliis. *ſilvis* pro *luſtris* Ambr. tert. *quales* Tholoſ. *parenti* Exc. Petav. quart. Heinſius adſcripſerat Ovid. in Faſtis, loco non indicato. *Pertuleris* Vat. ſec. *Chaonia glande* pro *Chaonio victu* Voſſ. pr. *Dodonio victu* Jun. ſec. *advertere* Put.

48. *Atque adeo*] ſic Vat. pr. & tert. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Moret. pr. Tholoſ. Ald. ed. Parm. & Vicet. *ideo* duo Vatt. vet. Gyr. Cod. Bartholin. *adeo* vel *ideo* Reg. chartac. Heinſ. *decurrere luctu* Moret. pr. *disquirere* conjiciebat Heinſius. *Decretum eſt* duo Vatt. inc. Heinſ. Reg. Petav. ſec. Ambr. tert. Moret. pr. Voſſ. pr. Oxon. pr. Jun. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Decrete* Put. *Decrevit* Pal. Florent. Med. quart. unde *Decrevi* legebat Heinſ. *donec natae* Vat. quart. *natae donec* duo Med. Put. Reg. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Bonon. Tholoſ. duo Petav. duo Voſſ. Ambr. tert. duo Jun. totidem Oxon. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Judicio* Vat. pr. & tert. Petav. ſec. *curſuſque* Vat. d. Pal. Florent. *Avius* Vat. tert. & duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Petav. ſec. Oxon. ſec. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. vid. ſupra vs. 43. *Illius* Exc. Petav. quart. *Nubibus* quatuor Vatt. Cod. Bartholin. *Nubibus* vel *Avius* Florent. Reg. *ignotis* vel *ignotas* Voſſ. ſec. *populo* Jun. ſec. *terris* pro *populis* Exc. Petav. quart. *Ut juga* Vat. tert. *ſubeunt* Petav. ſec. *jugales* Voſſ. ſec. m. pr.

55. *Divum*] *dirum* Oxon. ſec. *durum* Vat. quint. *parcem molemque profundam* Petav. pr. *natus ſive ille* Cod. Bartholin. *ipſe* Reg. Oxon. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. *ſororque* Florent. inc. Heinſ. *natarumque* Cod. Bartholin. cum octodecim aliis & Exc. Petav. quart. *natarumve* vel *noſtrarumque* duo Vatt. *natarumque* vel *multarumque* Voſſ. ſec. *Sed licet* Ambr. tert. *Scilicet* Med. quart. *Se licet* Florent. Med. pr. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Petav. ſec. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. *illa meo* tres Vatt. & d. *ipſa* Pal. Med. pr. Cod. Bartholin. *ore* Vat. tert. *ille meo conceptum* Tholoſ. *ipſe meo conceptum* Reg. m. ſec. *conceptam* tres Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. *conceptum* duo Vatt. *jactat* Moret. pr. Jun. pr. *jactet de vertice natam* Jun. ſec. *vertice* vel *ſanguine* Voſſ. ſec. in Oxon. pr. erat Gloſſa ſequens. *Quidam dicunt*, SE LICET IPSA MEO CONCEPTAM ETC. *quia pro Pallade dictum eſt: ſed hoc non permittit litera ſequens, quia pro eodem ſequitur* GENITUS & SAUCIUS ICTU. *idcirco melius dicitur* IPSE & CONCEPTUM, *quamvis pro Pallade dicatur. Maſculinum enim genus protulit Auctor, quia praedixerat* SI QUIS AUDEAT. *Sentiet* Petav. pr. *Sentiat* Put. Petav. ſec. Jun. ſec. *iratum* Vat. tert. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. Incert. & chartac. ejuſd. Put. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. duo Oxon. ed. Parm. & Vicet. *iratum procul aegide* tres Vatt. Cod. Bartholin. Florent. Reg. Petav. pr. Ambr. tert. vet. Gyr. Vat. Livin. duo Jun. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. *aegida* duo Med. Heinſ. H. Ald. & ed. Vicet. *ſentiat* Petav. ſec. *ictus* Florent. Reg. m. ſec. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. *genitam* Vat. quint. inc. Heinſ. Petav. pr. Jun. ſec. Ald. *gentem* Put. *genitum* vel *genitam* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *ſtirpe* Florent. inc. Heinſ. Voſſ. pr. Ambr. tert. Var. LL. e marg. Parm. *ſorte* vel *ſtirpe* Vat. ſec. Voſſ. ſec.

62. *tunc vulnere*] Ita Vat. Livin. *dum* Voſſ. ſec. *tum* Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. duo Petav. Tholoſ. Ambr. tert. Var. LL. e marg. Parm. *cum* Vat. quint. inc. Heinſ. Put. Reg. Bonon. Exc. Petav. quart. Voſſ. pr. Ald. *diro ſaucius ictu* Reg. Oxon. ſec. *languidus* Vat. Livin. inc. Heinſ. *ſaucius* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Petav. ſec. Tholoſ. Moret. pr. duo Voſſ. duo Jun.

Exc.

Exc. Petav. quart. Ald. *ſaucius* vel *languidus* Oxon. pr. *diro ſaucius ictu* vel *vulnere languidus ipſi* Vat. quart. *ipſe* Vat. ſec. Voſſ. pr. Jun. ſec. *ipſe* vel *ipſa* Voſſ. ſec. *primae* pro *propriae* Ambr. tert. *conſpirant* Jun. pr. *Haec ſecum* Pal. *Haec ſancit* Exc. Petav. quart. *Hoc factum* Moret. pr. *Hoc ſanctum eſt* Vat. quint. Petav. ſec. Ambr. tert. *pactum eſt* Vat. ſec. *pactum* vel *ſanctum* Voſſ. ſec. *fluunt* Voſſ. ſec. *fluent* Jun. pr. *ordine* Reg. Exc. Petav. quart. *cardine* Vat. tert. & d. Put. Petav. pr. & ſec. m. ſec. *ex ordine* Jun. pr. *cardine* vel *ordine* Oxon. ſec. *facta* pro *fata* Vat. pr. & d. *nutu* pro *motu* Vat. quint. Bonon. Petav. pr. *nuptu* Ambr. tert. *Hoc procul* Vat. ſec. *At* vel *Hoc* Voſſ. ſec. *armiſonis* Voſſ. pr. *terroribus* pro *ſub rupibus* Vat. tert. Pal. duo Med. Heinſ. H. Petav. ſec. duo Oxon. Exc. Petav. quart. *cuncta peracti* Florent. m. pr. *pericli* Exc. Petav. quart. *Torrebant* pro *Terrebant* Ambr. tert. *timores* Vat. quart. Reg. Jun. & Oxon. pr.

71. *modo adverſis*] *ſub adverſis* Vat. quint. *inmenſis* Vat. pr. Cod. Bartholin. *adverſis* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put. Reg duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Moret. pr. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *inmiſſis* ed. Vicet. *invadit* Petav. ſec. *Nec ſibi mutatas* Petav. ſec. *jam ſibi* Moret. pr. *Non ſteriles* Vat. tert. *florere* Ambr. tert. *delectior* Put. Jun. pr. Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *dilatior* Vat. quart. Voſſ. ſec. *quondam* Florent. cum quatuordecim aliis, Exc. Petav. quart. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *quae quondam* Reg. Oxon. pr. Jun. ſec. chartac. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *quondam quae* quatuor Vatt. & d. *quod fronte* Put. *Vibrabat* Med. pr. *Umbrarat* Vat. quart. *banc primo ſtipite caeſam* Voſſ. pr. *ceſpite caeſam* Reg. Oxon. pr. Ambr. tert. *uno ceſpite caeſam* Vat. pr. Cod. Bartholin. *imo ſtipite caeſam* Florent. cum octodecim aliis, Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *inciſos* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *ſtipite* pro *pulvere* Pal. *crines* Vat. quart. *ramos* tres Vatt. & d. *Quae ſunt quaeque* pro *Quaerentique* Exc. Petav. quart. *Quaeſivitque* Cod. Bartholin. & maxima Codd. pars, ed. Parm. & Vicet. *bipenni* Med. quart. *ſecuri* Vat. quart. Med. pr. Reg. Jun. & Oxon. pr. *ſecuri* vel *bipenni* Oxon. ſec.

80 *Sed tunc ipſa*] *Sed nunc ipſa* Ambr. tert. *Sed tamen* Put. unde *tandem* conjiciebat Heinſius. *ipſa tui* Voſſ. ſec. *iſta* Bonon. *ſibi* inc. Heinſ. *jam nunc* Petav. pr. *ſed non* Cod. Bartholin. *ſeries* pro *facies* Petav. pr. *ingeſta* Vat. quart. Florent. Jun. pr. Ald. *inceſta* Vat. d. Put. Bonon. *inſerta* tres Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *incerta* Petav. pr. Exc. Petav. quart *inſecta* Voſſ. pr. *geſtata* Ambr. tert. *oblata* Vat. ſec Voſſ. ſec. *inſerta* vel *ingeſta* Reg. *tenebroſi* legebat Heinſius. *tecta* pro *obtecta* Florent. Jun. ſec. *obtenta* Put. *objecta* Moret. pr. Voſſ. pr. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *duris* pro *ſaevis* Florent. *ſtricta* pro *vincta* Petav. pr. *catervis* Jun. pr. *Nec qualem Siculis* Petav. ſec. deerat vero Vat. tert. *Non qualem roſeis* tres Vatt. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Oxon. pr. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *Sed qualem* Med. pr. Heinſ. H. *roſeis olim* Petav. pr. Exc. Petav. quart. *ſub vallibus* Vat. p. Vat. Livin. *Idae* pro *Aetnae* inc Heinſ *Proſpexere* Reg. Oxon. pr. *Aſpexere* inc. Heinſ Var. LL. e marg. Parm. *Conſpexere* Vat. quint Jun. ſec. *Suſpexere* vel *Suſcepere* Ambr. tert. *purior aura* Jun. ſec. *orbes* pro *ignes* inc. Heinſ. Moret. pr. Var. LL. e marg. *ignem* Voſſ. pr.

88. *Exhauſtuſque*] ſic Petav. ſec. *oris* pro *gelu* Bonon. *rubor* Vat. ſec. *pudor* Florent. & viginti duo Codd. Var. LL. e marg. Parm. *ipſe* Vat. quint. *ſuperbus* Petav. ſec. mox, *Ergoque ubi banc dubio* Voſſ. pr. *banc* vel *baud* Voſſ. ſec. *noſcere* pro *agnoſcere* Voſſ. pr. *vultu* Cod. Bartholin. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Florent. m. ſec. *viſu* Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Oxon. ſec. duo Jun. Exc. Petav. quart Ald. Var LL. e marg. Parm. *vultu* vel *viſu* Voſſ. ſec. *Evoluit* Voſſ. pr. *paenae cujus tot* Jun. ſec. *penae* Petav. ſec. *facies* Vat. ſec. Cod. Bartholin. Voſſ. pr. Jun. pr. m. ſec. & ſec. Exc Petav. quart *macies* vel *facies* Voſſ. ſec. Ambr. tert. *ubi tanta* Exc. Petav. quart. *cur tanta* Ambr. tert. *poteſtas* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *ſaevitiae* ſine *eſt* Vat. Livin. & plurimi Codd. *optanda* pro *aptanda* Pal. *tractanda* Cod. Bartholin. *An mea* Vat. quint. Ambr. tert. *aut* vel *an vana* Voſſ. ſec.

97. *dura parens*] ſic tres Vatt. inc. Heinſ Bonon. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *torva* Jun. pr. *dira* vel *dura* Ambr. tert. ſic alibi. *& dura de matre gueri. complexa* pro *transgreſſa* Ambr. tert. *ſaevas leaenas* Reg. Oxon. pr. *fulvos leones* Vat. ſec. Florent. inc. Heinſ. Jun. pr. duo Voſſ. Ambr. tert. *Tantane te noſtri*] Alcimus Avitus de laud. Virg. vs. 324. totum hunc verſum habet. *non eſt Proſerpina* Voſſ. pr. *hic cernor* Florent. *ut cernor* tres Vatt. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Exc. Petav. quart. *feror* Vat. pr. & d. Petav. pr. Vat. Livin. *teror* duo Med. Heinſ. H. & inc. Put. Reg. Petav. ſec. Tholoſ. duo Jun. duo Oxon. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *feror* vel *teror* Vat. ſec. & quint. Voſſ. ſec. chartac. Heinſ. *ſaeva* vel *feſta* Voſſ. ſec. Vat. ſec. *Phrygiaſque etiamnum* Florent. ed. Vicet. *vel nunc Phrygias* Vat. quint. *Phrygias & nunc* Vat. tert. & d. inc. Heinſ. Reg. Vat. Livin. Var LL. e marg. Parm. *Phrygias vel nunc* Jun. ſec. duo Oxon. duo Voſſ. *vel nunc* duo Vatt. Pal. Med. pr. Petav. ſec. Tholoſ. *nunc nunc* Vat. pr. & alter Vat. Livin. *ſeu nunc* Put. *jam nunc* Ambr. tert.

tert. Cod. Bartholin. *etiam nunc inſtrepis* Jun. pr. Petav. ſec. Bonon. Exc. Petav. quart. *repuliſti* duo Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Moret. pr. Voſſ. ſec. duo Jun. duo Oxon. *pepuliſti e pectore* Vat. pr. *a pectore* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *pepuliſti* vel *repuliſti* Reg. *mentem* pro *matrem* Vat. quint. *Si tua nata* Ambr. tert. *noſtra* Jun. pr. *nata* Exc. Petav. quart. *nota Ceres* Cod. Bartholin. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Jun. ſec. duo Oxon. *ſancta Ceres* Vat. pr. & quint. inc. Heinſ. Petav. pr. Voſſ. pr. *nota Ceres* vel *ſancta parens* Vat. ſec. *nota* vel *ſancta* Voſſ. ſec. *te nata* vel *noſtra* conjiciebat Heinſius. *te non* Vat. pr. Cod. Bartholin. vet. Gyr. Vat. Livin. *me non* Vat. quint. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *non me* Florent. duo Med. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. duo Jun. totidem Voſſ. & Oxon. Exc. Petav. quart. *non modo* Ambr. tert. *miſeris* pro *miſeram* Cod. Bartholin. *catenis* Vat. pr. & quint. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *cavernis* tres Vatt. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. duo Petav. Tholoſ. Voſſ. pr. duo Jun. duo Oxon. *cavernis* vel *catenis* Voſſ. ſec.

108. *Vel ſaltem*] ſic Vat. pr. *Vel tum me* Tholoſ. *Me tantum* Jun. ſec. *viſura veni tantum* Petav. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *tantum* Florent. cum viginti aliis & Ald. *tantum* vel *ſaltem* Reg. Oxon. pr. *Tradere conatur* Bonon. *ſomnum excuſſere* inc. Heinſ. *ſolvere* quatuor Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Tholoſ. duo Petav. Ambr. tert. Voſſ. ſec. Vat. Livin. duo Jun. duo Oxon. *movere* Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *Abriguit* Vat. d. *Diriguit* vel *Obriguit* Vat. ſec. *viſu* Exc. Petav. quart. *viſus* Ambr. tert. *Amplexu* Florent. Ambr. tert. *penetralibis imis* id. Florent. & Ambr. tert. *antris* pro *amens* Exc. Petav. quart. *Exilit* Vat. quint. *compellit* Petav. ſec. Tholoſ. *Cybellem* Moret. pr. *matrem revocat* Vat. quint. *certis* pro *cunctis* Bonon. Tholoſ. *cautis* Exc. Petav. quart. *obtecti* Reg. *arvi* pro *anni* Petav. ſec. *Non mihi* Vat. pr. Exc. Petav. quart. *Nec* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. duo Petav. Tholoſ. Oxon. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *inſtructa* Petav. ſec. *fundata* Exc. Petav. quart. *exſtructa* vel *hic ſtructa* Voſſ. ſec. *cavernis* pro *caminis* Voſſ. pr.

118. *fida ſatis*] *magna ſatis* Vat. ſec. *fida* vel *fama* Moret. pr. *Prodierit* Petav. pr. *leviterque* Vat. ſec. *leviterque* vel *leviuſque* Voſſ. ſec. *ſervet* Petav. pr. *locorum* Med. quart. *colorum* inc. Heinſ. *deorum* vel *locorum* Med. pr. Heinſ. H. *Eſt quaerenda* Florent. *propinqui* Moret. pr. *umbracula veſtra* Vat. pr. *quin noſtri* Florent. *vanis* Vat. ſec. *infecta* Vat. quart. Pal. Reg. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. pr. Petav. ſec. *infeſta* Voſſ. pr. Med. quart. chartac. Heinſ. m. ſec. *intexta* Exc. Petav. quart. *infeſta* vel *infecta* Oxon. ſec. *infeſta* vel *infauſta* Med. pr. *infeſta* vel *infaſta* vel *infauſta* Voſſ. ſec. *monent* inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *movent* quatuor Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Jun. ſec. Voſſ. ſec. Ambr. tert. tres Petav. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *quin triſte* Voſſ. pr. *exundat* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *exudat* Petav. ſec Cod. Bartholin. ed. Vicet. *exſudat* Exc. Petav. quart. Heinſius adſcripſerat ſequentia. „ *Sudare ſanguine.* Ennius Hectoris Lytris: *Aer* „ *ſonit, franguntur haſtae, terra ſudat ſanguine.* Virgil. Lib. II. [vs. 582.]

Dardanium toties ſudârit ſanguine litus.

invito vel *exacto* Vat. ſec.

129. *Injuſtaeque*] ita Florent. & Put. *Invitaeque* Jun. ſec. *Inviſaeque* quatuor Vatt. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Reg. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Voſſ. pr. Jun pr. Oxon. ſec. tres Petav. Exc. Petav. quart. *Immiſſaeque* Cod. Bartholin. Ambr. tert. ed. Parm. & Vicet. *Inviſaeque* vel *Invitaeque* Voſſ. ſec. *mirantia* Florent. Put. Reg. Petav. tert. Exc. Petav. quart. *moerentia* Jun. ſec. Ambr. tert. Gyr. *mirantia* vel *moerentia* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *tempora* pro *pectora* Vat. pr. *tendunt* Moret. pr. *tundent* Exc. Petav. quart. *tundet* Pal. *laedunt* Ambr. tert. vet *buxus* pro *buxos* tres Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc ejuſd. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Oxon. pr. Ambr. tert. duo Jun. tres Petav. Exc. Petav. quart. *planctum* Vat. quint. *planctus* Florent. cum viginti aliis, Ald. & Vrr. LL. e marg. Parm. *tibi* Put. duo Petav. Var. LL. e margine Parm. *reddent* Pal. *Haec verior* Vat. pr. *Ha* Vat ſec. & d. Cod. Bartholin. Florent. inc. Heinſ. Bonon. duo Jun. duo Oxon. *At* Petav. pr. *portentent* Oxon. ſec. *praetendant* Exc. Petav. quart. *protendat* Vat. pr. *omnia* duo Petav. Ald. *omina* vel *ſomnia* vet. Gyr. *noſtra* pro *veri* Med. ſec. *Heu longae* Florent. Med. quart. Exc. Laeti. *Ha* Vat. ſec. & d. Cod. Bartholin. *Haec* Petav. ſec. *Hae* Put. duo Petav. Moret. pr. Jun. & Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *Ne* Vat. tert. Pal. Med. pr. inc. Heinſ ed. Parm. & Vicet. *Ha* vel *Hae* Voſſ. ſec. *Nae* vel *Heu* Oxon. pr. *Et longas nocuiſſe moras* Reg.

134. *ſubicit*] *ſubeit* Oxon. pr. *ſubiit* duo Vatt. & d. Bonon. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. ſec. Exc. Petav. quart. *ſubeat* Pal. Med. pr. Petav. ſec. *nec tanta* tres Vatt. & d. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. Bonon. Ambr. tert. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *num tanta* Jun. ſec. *ne* Med. pr. Heinſ. H. Tholoſ. tres

tres Petav ꝗ pro *ut* Florent. *tardata* pro *turbata* Vat. pr. Cod. Bartholin. Ambr. tert. *Haec ita* Voſſ. pr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Haec ita* vel *Limina* Reg. *Haec ita* vel *Haec ubi* vel *Limina* Voſſ. pr. Oxon. pr. *reverti* Ambr. tert. *videtur* duo Vatt. *ruenti* vel *reventi* Reg. *ruenti* vel *videtur* Voſſ ſec. *ruenti* vel *ruendi* vel *reverti* Oxon. pr. *Nobilitas* Vat. ſec. *queritur tardos* Vat. ſec. Voſſ. ſec. Petav. ſec. *leones* Vat. tert. Exc. Petav. quart. *dracones* duo Vatt. & d. inc. Heinſ. Jun. pr. Voſſ ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *jugales* Vat. pr. Med. pr. & ſec. Heinſ. H. Reg. duo Petav. Tholoſ. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. *Immiſſaſque* Vat. quint. *movet* Jun. ſec. *vulnere* Put. *pectore* Petav. ſec. *paenas* duo Med. Heinſ. H. Jun. pr. Oxon. pr. Ambr. tert. chartac. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *penas* Pal. inc. Heinſ. Florent. Bonon. *pinas* Cod. Bartholin. *pennas* Put. Reg. Voſſ. pr. Jun. ſec Oxon. ſec. tres Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *nondum* Vat. pr. Oxon. pr. Jun. ſec. Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *acceſſerat* Bonon. *aſcenderat* tres Vatt. Cod. Bartholin. Tholoſ. Ambr. tert. *adſcenderit* duo Vatt. Pal. Reg. Voſſ. pr. Petav. ſec. *abſconderat* Jun. ſec. *abſconderit* Vat. tert. Florent. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Jun. pr. chartac. Heinſ. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Aetnam* Vat. pr. Cod. Bartholin. *Idam* tres Vatt. *idem* Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Petav. ſec. Oxon. ſec. *Iden* legit Heinſius. vid. Lib. I. vs. 199. & 204.

141. *ſperatque nihil*] *ſimul* Bonon. *Qui teneros* Florent. *Cum* Jun. ſec. *fetus humili* Vat. quint. *commiſerat* Vat. pr. Florent. Reg. Tholoſ. Ambr. tert. Oxon. pr. Jun. ſec. Vat. Livin. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. *Ablatura* Vat. tert. & quint. *Illatura* Vat. quart. *Et nidum gracili diſcuſſerit a. ventus* Petav. ſec. *Ne gracili nidum d. a. ventus* Oxon. pr. *Ne* Reg. qui & *fragilem* habet. *gracilem* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *gracili* Oxon. pr. m. ſec. Petav. tert. *gracilem* vel *fragilem* Oxon. ſec. *excuſſerit* Vat. ſec. *decuſſerit* Var. LL. e marg. *pinum* pro *nidum* Bonon. *jaceant homini furtum* Voſſ. pr. *pateant* duo Vatt. Var. LL. e marg. Parm. *fiant* Vat. ſec. Pal. Med. quart. Heinſ. H. Reg. Bonon. Oxon. pr. Ambr. tert. *jaceant* Vat. tert. & d. Florent. Cod. Bartholin. Put. Tholoſ. duo Jun. tres Petav. Exc. Petav. quart. ed. Vicet. *pateant* vel *jaceant* Med. pr. *fiant homini* vel *jaceant pulli* Voſſ. ſec. *jaceant* vel *fiant* Oxon. ſec. *nec* Petav. pr. *ne* Florent. & viginti alii. *furta* pro *praeda* Vat. ſec. *At domus* Ambr. tert. *limine* pro *cardine* Florent. *haſtae* pro *aulae* Vat. ſec. *Concidit* pro *Conſcidit* Exc. Petav. quart. *fructus* pro *fractas* Ambr. tert. *revellit* Vat. pr. & tert. Florent. Voſſ. pr. Jun. ſec. Vat. Livin. *advellit* Jun. pr. *avellit* Vat. ſec. *evellit* Vat. quart. & quint. Bonon. Ambr. tert. *evellit* vel *repellit* Oxon. ſec.

151. *non vox non ſpiritus*] ita Florent. *nec vox aut* tres Vatt. *nec vox nec* Vat. quint. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. *nunc mox* Petav. ſec. *nec ſpiritus* Bonon. Jun. ſec. Ambr. tert. *ori* Vat. quint. Reg. m. ſec. *ac imis* Petav. pr. inc. Heinſ. *ac totis* Ambr. tert. *timor* Pal. Florent. m. pr. Petav. pr. Voſſ. pr. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *greſſus titubant* Voſſ. pr. *trepidant* Voſſ. ſec. *Cum vacuas* Florent. *& amiſſas* pro *ſemirutas* Vat. quint. Voſſ. pr. *interruptas* duo Jun. *interceptas* vel *intermiſſas* Voſſ. ſec. *cognoſcit* Vat. ſec. Jun. pr. Voſſ. ſec. *agnovit* Florent. Bonon. Ambr. tert. Voſſ. pr. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *cognovit protinus* Vat. quint. *protinus* Ambr. tert. *Ultimus ille labor periit* Petav. ſec. *Haec deflet* Voſſ. pr. *Non* Bonon. *Hec* Put. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *debet* pro *deflet* Moret. pr. *plangitve* Reg. m. ſec. *plangitque* omnes Vatt. Cod. Bartholin *plangitve manu* Jun. ſec. *manum* Voſſ. pr. Cod. Bartholin. Exc. Petav. quart. *tamen* Vat. quint. Pal. Cod. Bartholin. *tn* Ambr. tert. Voſſ. ſec. *tantum* Vat. tert. & d. Petav. pr. *tm* Jun. pr. *tunc* Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *obrupit* Jun. ſec. *arrupit* Vat. quint. *arrumpit* Vat. quart. Reg. Petav. ſec. Voſſ. ſec. Exc. Petav. quart. *moeſtas* Vat. quint. Voſſ. pr. *mixtas* Florent. *multas* Vat. pr. & ſec. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. duo Petav. Moret. pr. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *mutas* vel *multas* Voſſ. ſec. Oxon. ſec. *in verba* pro *in fila* Vat. quint.

161. *Attritoſque*] ſic Vat. pr. *Attractoſque* Jun. ſec. *Adſtrictoſque* tres Vatt. & d. Pal. Reg. Tholoſ. duo Petav. Exc. Petav. quart. *Aſtrictoſque* duo Med. Moret. pr. Jun. pr. duo Voſſ. duo Oxon. *Cumptaque* Reg. m. pr. *prenſat* Tholoſ. *praeſtat* Petav. tert. *preſſit* tres Vatt. Cod. Bartholin. Reg. m. ſec. Voſſ. pr. Oxon. ſec. *gremio preſſat* Vat. quint. *gremio preſſit* Jun. ſec. *preſſat* vel *preſſit* Voſſ. ſec. *caſtumque* Vat. pr. inc. Heinſ. *carumque* tres Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Florent. duo Med. Heinſ. H. Reg. Petav. tert. Tholoſ. Jun. ſec. duo Oxon. Exc. Petav. quart. *Deſertumque thorum* Jun. ſec. *ſederat* omnes Vatt. Pal. *ſederit* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *ſederit illa* Moret. pr. *ante* Ambr. tert. *illa* Put. Jun. ſec. *Perlegit* vel *Perſpicit* Jun. pr. *attonita* Jun. ſec. *ſic paſtor* Moret. pr. *Cui lupus* inc. Heinſ. *Quem lupus* Vat. pr. Cod. Bartholin. ed. Vicet. *Cum pecus* Vat. ſec. *Cui pecus* Vat. tert. & d. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Voſſ. pr. Oxon. pr. duo Jun. tres Petav. Exc. Schott. & Petav. quart. *Cum pecus* vel *Cui pecus* Voſſ. ſec. *& rabies* Vat. pr. *oblita* Moret. pr. *luporum* Oxon. pr. *cavernae* pro *catervae* Petav. ſec.

168. *Serus at ille*] ita Florent. *Serius ille* Var. LL. e marg. Parm. *Serius illa* inc. Heinſ. *& ille* Vat. pr. *ad illa* Vat. duo & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. Put. Bonon. Tholoſ. Jun. pr. Oxon. ſec.

ſec. tres Petav. Exc. Petav. quart. *at ille* vel *ad illa* Vat. ſec. Reg. Oxon. pr. *& ille* vel *ad illa* Voſſ. ſec. *paſcua* vel *pabula* Vat. quart. Voſſ. ſec. *luſtrat* Florent. *Nec reſponſuros* Tholoſ. *vocat* pro *ciet* Ambr. tert. *Utque ibi* id. Ambr. tert. *Atque in* Oxon. pr. *Atque ubi* Vat. quint. inc. Heinſ. Put. Reg. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *haec* Florent. *tectorum ſecreta* Ambr. tert. *tectorum parte* Reg. *Conſpicit* Vat. tert. & d. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. duo Petav. Tholoſ. Moret. pr. Jun. ſec. duo Oxon. Exc. Petav. quart. *quae natae* Vat. quint. Ambr. tert. *lymphas* pro *Nymphas* Put. *hanc poſt* Jun. ſec. *hoc poſt* Pal. *diducere* Exc. Petav. quart. *palmam* pro *parvam* Vat. pr. *in genibus* inc. Heinſ. Voſſ. ſec. *parentis* Vat. pr. *ſemper* pro *mater* Vat. tert. *habetur* Voſſ. pr. Bonon. *Tunc laceras* tres Vatt. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. tres Petav. Jun. pr. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. *Nunc* Oxon. ſec. *lacrimas* pro *laceras* Vat. ſec. *Sidereas* pro *Tunc laceras* inc. Heinſ. *effuſa genas* Voſſ. ſec. *effuſa comas laceras* Put. *genas* Florent. cum ſedecim aliis, & Exc. Petav. quart. *comas* Vat. pr. *offuſa genas lacrimis* legebat Heinſius, qui tamen & conjiciebat *laceras perfuſa genas* ſcilicet *pulvere* , & adſcripſerat locum Statii Lib. v. Theb. [vs. 95.]

—— erecta genas aciemque trementi
Sanguine.

ubi *exeſta* vel *offuſa* ipſi videbatur legendum. *cano* Vat. quart. Florent. duo Med. Heinſ. H. ed. Vicet. *canos* Put. Voſſ. ſec. chart. Heinſ. Oxon. ſec. duo Jun. tres Petav. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Sordida ſic demptae* Jun. ſec. *raptum* Vat. quint.

179. *Hanc adgreſſa*] *affata* Vat. quint. *egreſſa* inc. Heinſ. *ſuſpiria tendit* Petav. pr. *Laxabat* Jun. ſec. *Laſſavit* Ambr. tert. *ſletuſque* pro *frenoſque* Vat. quint. *frena* Petav. ſec. *quid criminis* Oxon. pr. *Exitium* Voſſ. pr. *quo praeda* Voſſ. pr. *vivitne maritus* Moret. pr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *An* Exc. Laeti. *Jam coelum* chartac. Heinſ. ed. Vicet. *Juno* pro *vivo* Exc. Petav. quart. quae & *manu* pro *manus* exhibent. *rupitque* Voſſ. pr. *conjux* pro *cervix* Vat. ſec. Pal. *Inarimem* inc. Heinſ. Exc. Petav. quart. *Inarimes* Moret. pr. *Inacrinam* Oxon. pr. cum gloſſa ſeqq. In VIII. Aen. [IX. vs. 716].

Inarime Jovis imperiis impoſta Typhoeo.

fractave Put. Voſſ. pr. Oxon. ſec. *fractaque* Vat. pr. & tert. Jun. pr. *Veſei* Reg. Oxon. pr. *Veneſi* inc. Heinſ. *Vegei*, vel *Veſevi* vel *Miſeni* Voſſ. ſec. *Alcyones* Vat. pr. Florent. Voſſ. pr. *Alcyonus* inc. Heinſ. *Alchineus* Jun. ſec. *Alcionus* Oxon. pr. *Alchiones* Jun. pr. *Alchyoneus*, vel *Alchimenus* vel *Alceonus* Voſſ. ſec. *Tyrrhena pedes per ſtagna* quatuor Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Jun. pr. duo Oxon. Vat. Livin. *velox* pro *pedes* inc. Heinſ. qui inde *ferox* legebat. *recurrit* vel *cucurrit* Ambr. tert.

186. *An vicina*] *Aut vicina* duo Petav. *caſſatis* Voſſ. pr. Exc. Petav. quart. *flatibus* pro *faucibus* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *Pertulit* Jun. pr. Petav. ſec. *Perculit* Vat. tert. & quint. Tholoſ. *placidos* pro *noſtros* Ambr. tert. *veſtros* Bonon. *an forte* Vat. pr. *a fronte* Petav. ſec. *Appetiit* vel *Arripuit* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *coelum* pro *centum* Exc Petav quart. *lacerti* Voſſ. pr. ex conjectura, adſcripto, *multo feſtivius ſic lego. Heu* Exc. Laeti. *Heus* Vat. pr. ſec. & d. Pal. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. tres Petav. Tholoſ. Moret. pr. chart. Heinſ. duo Jun. duo Oxon. Exc. Petav. quart. Heinſius adſcripſerat Ovid. Epiſt. Phaedrae.

Heu ubi nunc faſtus altaque verba? jacent.

ut ipſi eo in loco diſtinguendum videtur. *ubi nata* Florent. *nata* vel *capta* Vat. ſec. *nata* vel *rapta* Voſſ. ſec. *nunc nata mihi es* Reg. Oxon. pr. Exc. Petav. quart. *mihi eſt* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *quamvis volucres* Moret. pr. *Sirenes* tres Vatt. Cod. Bartholin. Florent. inc. Heinſ. Ambr. tert. duo Jun. duo Petav. *Hoccine* Vat. pr. *noſtra* Vat. tert. Florent. inc. Heinſ. *Contumuit* pro *Contremuit* Put. *memor usque* pro *moerorque* Vat. tert. *labor ille* Bonon. *pudorque* Vat. pr. & quint. *furori* inc. Heinſ. *timori* vet. Gyr. Petav. tert. *pudori* Florent. duo Med. Put. Reg. tres Petav. Oxon. ſec. Ambr. tert. duo Jun. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *pudori* vel *timori* Reg. Oxon. pr.

193. *Ceſſit*] *Cedit* duo Vatt. & d. Pal. Florent. duo Med. Put. Reg. tres Petav. Tholoſ. Moret. pr. duo Jun. & Oxon. Exc. Petav. quart. *Credit* Ambr. tert. *aſpectum* Ambr. tert. *Actorem* Pal. duo Med. Petav. pr. Exc. Petav. quart. *Raptorem* Vat. quart. Tholoſ. Petav. tert. *exponere* Vat. pr. *expromere* vel *exponere* Ambr. tert. *tandem* Exc. Petav. quart. *cladem dederit* Petav. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. *dederint* Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *tangat* Pal. *tangunt* vel *laedunt* Reg. duo Oxon. *minus* vel *magis* Vat. quint. *quae rere* Petav. ſec. *quam rere* Jun. ſec. *In veſtras* Ambr. tert. *conſpiravere* Jun. ſec. *fratrum* pro *Superum* Florent. m. pr. *cognatae* Vat. tert. & d. Florent. Put. Jun. pr. *cognata* Petav. ſec. *cognataque* tres Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *cognataque* vel *collataque* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Invidiae*. cum στυγνῆ, Put. *nobis Phlegraque* Vat. pr. *impenſior* Jun. pr. *infeſtior* Ambr. tert. *incenſior* Vat. tert. & d. Pal. Med. pr. Put. Bonon. *offenſior* Vat. quint *infenſior* Florent. inc. Heinſ. Petav. pr. Tholoſ. Voſſ. pr. Jun. ſec. chart. Heinſ. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm.

Parm. *incenſior* vel *infeſtior* Voſſ. ſec. *incenſior* vel *infenſior* vel *infeſtior* Reg.

202. *nec limina*] ſic Reg. Tholoſ. Petav. tert. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *lumina* Put. Petav. ſec. *nunc virides* Petav. ſec. *linquere ſaltus* Vat. tert. *aſtricta* Voſſ. ſec. *adſtricta* Vat. pr. & ſec. Vat. Livin. *obſtructa* Voſſ. pr. Oxon. pr. Tholoſ. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *inſtructa* Ambr. tert. [Heinſius huic voci aſteriſcum adpoſuerat.] *meis* Jun. pr. *ſuis* Petav. ſec. *telo* pro *telae* Vat. pr. *Sirene* Exc. Petav. quart. *cunctique* Florent. *tantique* Vat. ſec. duo Med. Heinſ. H. *canptique* Jun. pr. *cautique* tres Vatt. & d. Pal. Put. Reg. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Vat. Livin. duo Voſſ. duo Oxon. Exc. Petav. quart. & Ald. *caſtique* Cod. Bartholin. *gratique* Jun. ſec. *caſti ſimul* ed. Vicet. *ludique per atria cuncti* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *quanam* Ambr. tert. *quonam dubium* quatuor Vatt. & d. Pal. Ald. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *eſt dubium* Vat. quint. Petav. tert. *dubium eſt* Bonon. Jun. pr. *dubium eſt quinam* Voſſ. pr. *latebras* Florent. cum ſedecim aliis, Exc. Schott. & Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Praeſcierit* Cod. Bartholin. Tholoſ. *Perſcierit* Voſſ. pr. *Neſcierit* Petav. tert. *Reſcierit* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Jun. pr. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *Reſcierit* vel *Aſcierit* Oxon. ſec. *Non fuit* pro *Ne foret* Voſſ. pr. *hinc* Bonon. *Phoebem* Florent. tres Petav. Exc. Petav. quart. *ſocias* Vat. pr. Vat. Livin. *ſumpſit* Exc. Petav. quart. *duxit* Vat. quart. Pal. duo Med. Heinſ. H. Voſſ. pr.

210. *laetam ſe*] *ſe laetam* Bonon. *viſu* pro *riſu* Exc. Petav. quart. *Non ſemel* Voſſ. pr. *Maluerat* Exc. Petav. quart. *vetitamque* omnes Vatt. Pal. *vetitoque* Exc. Petav. quart. *vetitamque* vel *raptamque* Reg. *vetitamque* vel *natamque* Oxon. ſec. *deorum* Vat. ſec. & d. *dearum* vel *deorum* Voſſ. ſec. *Eloquio* Voſſ. pr. *patris* Petav. ſec. *patriis procul amandaverit* Vat. tert. & quint. *patriis procul abſentaverit* Vat. pr. & quart. ed. Vicet. *patriiſque procul mandaverat* Tholoſ. Jun. ſec. *patriiſque procul mandaverit oris* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *patriisque* Vat. quint. m. ſec. Florent. inc. Heinſ. duo Petav. *mandaverit* Heinſ. H. duo Petav. *amandaverit* Vat. Livin. Jun. pr. Oxon. ſec. *mandaverat* Voſſ. pr. *abſentaverat* Ambr. tert. chartac. Heinſ. *abmandaverat* Med. pr. *amandaverat* Pal. Florent. Med. quart. Reg. duo Petav. Oxon. pr. Exc. Petav. quart. *& mandaverit* vel *mandaverat* Voſſ. ſec. *patriis procul hanc mandaverat* vel *abmandaverit* Vat. d. *aſtris* vel *oris* Voſſ. ſec. *Noſtra* vel *Illa* Reg. duo Oxon. *longo* duo Vatt. Pal. duo Med. Reg. Petav. tert. Tholoſ. Oxon. pr. *digitis* Vat. pr. Jun. ſec. ed. Vicet. *obtentat* duo Petav. Tholoſ. Ambr. tert. *aptabat* Pal. Med. quart. Heinſ. H. *aptdrat* Med. pr. *aptavit* Vat. ſec. Jun. ſec. *attentat*, vel *aptavit* vel *attendit* Voſſ. ſec. *aptatur* conjiciebat Heinſius. *molliter* Exc. Petav. quart.

218. *Nunc crinita*] *Nec* Pal. *crinata* Vat. d. Put. Voſſ. ſec. *Aetnaeaque* pro *Hennaeaque* quatuor Vatt. & d. *regna* Florent. *aſſatu* tres Vatt. *afflatu* duo Vatt. Pal. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Ambr. tert. duo Jun. duo Oxon. *Non credit* Vat. quint. Voſſ. pr. *ſervat* pro *ſervet* Vat. pr. Oxon. pr. Petav. tert. *quaerit* Petav. tert. *germine menſes* duo Med. Heinſ. H. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. duo Voſſ. duo Oxon. Exc. Laetl. *gramine menſes* Vat. tert. Petav. ſec. Exc. Petav. quart. *gelidae meſſes* Jun. ſec. *timeant* vel *teneant* Ambr. tert. *Boöten* Vat. quart. inc. Heinſ. *Boötem* tres Vatt. Pal. Moret. pr. Ald. *mirantur* Petav. ſec. Ambr. tert. Tholoſ. *fragrat* pro *flagrat* Petav. pr. *Perſuaſit* Vat. ſec. *fletus* Var. LL. e marg. Parm. *planctus* vel *fletus* inc. Heinſ. *planctus* vel *gemitus* Oxon. ſec. *abit* pro *ruit* Exc. Petav. quart. *Praeſidio* vel *Conſilio* Ambr. tert.

231. *Itur*] *Intrat* Exc. Petav. quart. *campos* Vat. pr. Cod. Bartholin. duo Petav. *montes* Med. quart. Heinſ. H. Ambr. tert. *colles* tres Vatt. & d. Pal. inc. Heinſ. Florent. Put. Reg. Petav. ſec. Tholoſ. Moret. pr. Oxon. pr. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. *colles* vel *montes* Med. pr. *cum luce* Ambr. tert. *ſole* pro *rore* Tholoſ. m. pr. *ſerenus* vel *ſereno* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Albet* vet. Gyr. *Alget* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. duo Voſſ. *aſtitit altior axi* Bonon. *altior exſtitit axe* vet. Gyr. *altius exſtitit axe* Vat. pr. Cod. Bartholin. Vat. Livin. *acrior* Exc. Petav. quart. *altior inſtitit* Vat. ſec. & d. Pal. *aſtitit orbe* Voſſ. pr. *exſtitit orbi* Exc. Petav. quart. *exſtitit axe* Vat. quint. Reg. Tholoſ. Jun. ſec. Ambr. tert. *axe* Vat. quart. *exſtitit axi* Oxon. pr. *inſtitit axi* Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejuſd. Put. tres Petav. Jun. pr. Oxon. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *inſtitit* vel *exſtitit axi* Voſſ. ſec. *nox atra* Vat. pr. Cod. Bartholin. Tholoſ. Vat. Livin. *foeda* Florent. cum viginti duobus aliis, Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *rapit* vel *tegit* Ambr. tert. *pulſu ſtrepituque* Bonon. *ſtrepitu pulſuque* Vat. ſec. Put. Reg. tres Petav. Exc. Petav. quart. *curſu ſtrepituque* Vat. pr. inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *plauſuque* Vat. tert. *curſuque* Cod. Bartholin. ed. Vicet. *pulſuque* duo Jun. duo Oxon. Ald.

237. *aurigam*] *augurium* Pal. Med. pr. Ambr. tert. *licuit mihi*, *mortifer ille* Jun. ſec. *ſed mortifer* Florent. *ille* pro *aeſtus* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Oxon. pr. chartac. Heinſ. duo Jun. duo Voſſ. *mors illa* Petav. ſec. *livor* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. vet. Gyr. duo Jun. totidem Voſſ. & Oxon. Exc. Schott. *lutor permanſit in herbis* ed.

Vicet. *permanat in herbas* Put. Reg. duo Jun. duo Voſſ. tres Petav. Exc. Laeti & Petav. quart. Ald. *permanat in herbis* Voſſ. pr. *permanſit in herbas* Vat. tert. & d. *permanſit in herbis* vet. Gyr. Bonon. Var. LL. e marg. Parm. *permanat in herbas* vel *permanſit in herbis* Voſſ. ſec. *Et nil* tres Vatt. & d. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. Moret. pr. Voſſ. pr. tres Petav. Exc. Petav. quart. *Et nil afflatum* Voſſ. ſec. *affectum* Petav. tert. *afflatu* Bonon. *viruit* pro *vivit* Vat. quint. *decreſcere* Var. LL. e marg. Parm. *liveſcere* pro *decreſcere* Reg. m. ſec. *Et* Petav. ſec. *Ut tanto* Voſſ. pr. *reduces rauco* Vat. pr. Cod. Bartholin. chartac. Heinſ. Ald. ed. Vicet. *detorquet* Vat. ſec. *detraxit* ed. Vicet. *demiſit* Petav. tert. *perſequitur* Reg. Oxon. pr. *currus* duo Vatt. Voſſ. ſec. *curſu* Jun. ſec. *Perſephone eſt nuſquam* Jun. ſec. *nusquam eſt* Vat. pr. Cod. Bartholin. *nulla eſt* ed. Vicet. *Perſephone nuſquam* ſine *eſt* Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Jun. pr. Vat. Livin. duo Oxon. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *numquam* Petav. ſec. *invenimus undis* Voſſ. pr. *armis* Ambr. tert. *Cyanem* Vat. pr. Florent. duo Med. tres Petav. *convix* pro *cervix* Med. quart. *fronde* pro *fronte* Vat. quint. Reg. *forte* Petav. ſec.

248. *Adgredimur ſubitae*] *ſubito* Vat. pr. Cod. Bartholin. *propius* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *taciti* Vat. tert. & d. Oxon. ſec. *tacitae* tres Vatt. Pal. Florent. duo Med. Heinſ. H. Reg. duo Petav. Tholoſ. Voſſ. pr. Oxon. pr. Jun. ſec. Exc. Petav. quart. *tacitae* vel *ſubitae* Voſſ. ſec. *caſusque citamur* Jun. pr. *caſusque ſcitamur* Voſſ. pr. *caſusque citamus* tres Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. duo Med. Heinſ. H. Put. Reg. Petav. tert. duo Oxon. *caſus citamus* Jun. ſec. *caſus* Florent. Petav. ſec. Bonon. ed. Parm. & Vicet. *caſum herilem* Petav. ſec. *ſcitamur* Petav. pr. *citamus* Petav. ſec. Bonon. *ſciamus* Vat. pr. *citamur* Moret. pr. *caſuſque citamus* vel *ſcitamur* Voſſ. ſec. *heriles* vel *ab illa* Voſſ. ſec. *Namque prior* pro *Nam propior* Voſſ. ſec. *qui vultus* Vat. tert. & d. Pal. Petav. ſec. Oxon. pr. *Quis regat* Moret. pr. Ald. *Qui* Vat. tert. & d. Pal. Oxon. pr. duo Petav. *Quis* vel *Quos* Voſſ. ſec. *Iſta nihil tacite* Voſſ. pr. *laeſa* duo Jun. duo Oxon. Ald. ed. Parm. *laſſa* Vat. pr. Put. *lapſa* Cod. Bartholin. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *dolore* pro *veneno* Bonon. *Solvimur* Ambr. tert. *latices* Oxon. ſec. *ſubrepit* Vat. tert. & d. Florent. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Exc. Laeti & Petav. quart. Ald. *ſurrepit* vel *ſubrepit* duo Jun. *ſubrepſit* Vat. quart. Pal. Cod. Bartholin. *ſubrexit* Put. *ſurrexit* tres Vatt. *ſurrexit* vel *ſubrepſit* Voſſ. ſec. *Linquitur* Vat. tert. Jun. ſec. Petav. tert. *ambit* pro *lambit* Jun. ſec. *proſpicuus* Florent. *perpetuus* Jun. pr. *Perſpicuus mox fons veſtigia lambit* Exc. Petav. quart.

254. *Diſcedunt aliae.*] ſic Reg. Petav. pr. Ald. *Acheloes in alis* Reg. m. pr. Oxon. pr. *undis* pro *alis* Vat. pr. *Sublatus* Moret. pr. & *Siculi* Cod. Bartholin. *Accenſaeque*] deerat hic verſus Moret. pr. *invaſere* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *inſedere* legebat Heinſius. *Jam nunc impune* Vat. pr. *canoram lyram* Jun. ſec. *Obligat* pro *Adligat* Exc. Petav. quart. *domo* Florent. m. pr. *luctu* Exc. Laeti. *luctus* Vat. tert. & d. Moret. pr. Voſſ. pr. Petav. ſec. *ſenium luctus* Florent. *Haeret* Exc. Laeti, Var. LL. e marg. Parm. *Moeret* chartac. Heinſ. *Haeret* vel *Moeret* Put. *ſuſpecta* Bonon. *cernens* pro *demens* Vat. tert. *tranſlata* pro *tranſacta* Vat. pr. *lumina torquet* Bonon. *Ultro ad coelicolas* Vat. quint. Bonon. Cod. Bartholin. *Vultu ad coelicolas* tres Vatt. Put. Reg. Voſſ. ſec. tres Petav. Exc. Petav. quart. *Voltu ad* Vat. d. *Multum ad* Var. LL. e marg. Parm. *Vultum* Voſſ. pr. *Vultum* vel *Multum* inc. Heinſ. *furibundo* Voſſ. pr. *furiato* vel *furiali* Voſſ. ſec. *fatur* Reg. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *fertur* quatuor Vatt. & d. Cod. Bartholin. *fertur* vel *ferri* inc. Heinſ.

263. *Arduus Hyrcana*] *arcana* Oxon. pr. cum Gloſſa ſeqq. [Ambroſius in Libro de Operibus vi. Dierum, in Expoſitione ſuper Geneſin. *Magra* [*Magiſtra*] *veritatis Natura leaenae commendat catulos ſuos*, & *virtutem ferarum materno mollit affectu. Tigridis impellat* [*interpellat* leg. Parrhas.] *ferocitatem* & *um mente praeda* [*imminentem praedae*] *reflectit. nam ubi vacuum raptae ſobolis cubile reperit, idcirco* [*ilico*] *veſtigiis raptoris inſiſtit. At ille, quamvis equo vectus fugaci, videns tamen velocitate ferae ſe poſſe praeverti, ubi ſe contiguum viderit, ſphaeram de vitro projicit. Illa imagine ſui luditur* & *ſobolem putat. revocat ipotum* [*impetum*] *colligere foetum deſiderans. rurſus inani ſpecie retentata totis ſe ad comprehendendum equitem viribus fundit*, & *iracundiae ſtimulo velociter* [*velocior*] *fugienti imminet. Iterum ille ſphaerae objectu* [*objecta*] *ſequentem retardat. Nec tamen ſedulitatem matris memoria fraudis excludit; caſſam verſat imaginem* & *q; jactura* [*quaſi lactatura*] *foetus reſedit. Sic pietas ſtudio decepta* & *vindictam amittit* & *ſobolem. filii diligite parentes veſtros* &c.] *queritur cum* pro *quatitur ſic* Exc. Petav. quart. *Typhates* vel *Nyphates* Oxon. ſec. *Achimenio* Put. Reg. tres Petav. Exc. Petav. quart. *Advexit* Vatic. tert. *Avertit* Cod. Bartholin. *Adduxit* Vat. quint. Jun. ſec. *Advexit* Florent. & viginti alii, item Exc. Petav. quart. *fremebundus* Med. quart. *furit* pro *fremit* Moret. pr. *premit* pro *fremit* legebat Heinſius, i. e. *perſequitur*. *iſta* Vat. pr. *marino* pro *marito* vet. Gyr. male. Sympoſ. Aenigm. 38. vs. 3. *Mobilior* vel *Nobilior* Oxon. ſec. *Zephyro* vel *velo* Reg. Oxon. pr. *notamque* Vat. tert. *tantamque* Petav. tert. Bonon. *moventibus* pro *virentibus* Ambr. tert. *liventibus* Vat quint. *nitentibus* Tholoſ. *herbam* pro *iram* Med. pr. m. pr. *inde* pro *iram* Moret. pr.

267.

267. *Diſpergit*] ita Florent. Med. quart. Heinſ. H. Reg. Petav. pr. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *Diſperſit* quatuor Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. Jun. pr. chartac. Heinſ. duo Oxon. *Aſperſit* Moret. pr. *lacrimis* pro *maculis* Bonon. *nimium* pro *jam jamque* Tholoſ. *nimiumque* tres Vatt. & d. Pal. Cod. Bartholin. Put. Moret. pr. *Divumque* Vat. ſec. *inimicum* Exc. Schott. *timidumque* conjecerat Heinſius. *hauſtura* Vat. pr. & tert. *hauſura* Florent. inc. Heinſ. Bonon. Exc. Petav. quart. *exhauſta* Vat. quart. Pal. Heinſ. H. duo Med. *nimiumque exhauſta* Jun. pr. *nimiumqne hauſtura* duo Oxon. chart. Heinſ. *nimiumque hauſura* Voſſ. pr. Jun. ſec. *vivum hauſura* vel *hauſtura* Voſſ. ſec. *reddatur* pro *tardatur* Petav. tert. *genitrix toto* Vat. pr. chartac. Heinſ. Exc. Petav. quart. Ald. ed. Parm. & Vicet. *Nec Dryadum* Vat. quint. Jun. ſec. *Cybele* Vat. pr. *Saturnus* inc. Heinſ. Put. Jun. ſec. Petav. tert. Ambr. tert. *abiere* Vat. pr. Vat. Livin. *cecidere* pro *abiere* tres Vatt. & d. Pal. Put. *rectis* pro *recte* Moret. pr. *Profuit* Vat. quint. *aut audet* Moret. pr. *bonus iſte* Vat. pr. *ſapor* Jun. ſec. *ſopor* vel *pudor* Vat. ſec. *dedit ille pudor* Voſſ. ſec. *iſtud meruere* Vat. pr. *hoc praemeruere* Exc. Petav. quart. *hos* Voſſ. pr. *haec* vel *non* Voſſ. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Lucani Lib. x. vs. 68.

Hoc animi nox illa dedit, quae prima cubili
Miſcuit inceſtam ducibus Ptolemaida noſtris.

278. *Nec mirum*] *Non mirum* Voſſ. pr. *ducat* pro *ducit* Bonon. *O vos* Exc. Petav. quart. *nos* Vat. quint. Florent. *Vos* Med. pr. Bonon. Tholoſ. ed. Vicet. *thalamis* Ambr. tert. *Cererine relictus* Petav. tert. *relictis* Exc. Laeti. [in Vat. pr. & ſec. & quart. Cod. Bartholin. Reg. Bonon. Oxon pr. Jun. ſec. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. inc. Heinſ. & ed. Vicet. inſeritur hic verſus

Omnis honos recti vobis ſic rata receſſit. vel *recedit.*]

voluptas pro *voluntas* Exc. Laeti. deerat vero hic verſus Reg. Voſſ. pr. Petav. pr. Jun. ſec. in Oxon. interſeritur alter verſus, ut & in Put. ſcilicet.

Haec ait, & lectura faces intrat nemus altum.

hic multa deſunt in Vat. tert. quart. & d. item Pal. Florent. Med. pr. & quart. Heinſ. H. Put. Petav. ſec. & Exc. Petav. quart. & Oxon. pr. uſque ad vs. 361. ſed in Petav. tert. margini adſcripti erant *jam Veneri ſociis* Vat. pr. & quint. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. *Veneri junctae ſociis* Ambr. tert. Voſſ. pr. Jun. ſec. *junctae ſociis* Vat. ſec. Reg. Petav. pr. *vinctae* ed. Vicet. *nuptae ſociis* Var. LL. e marg. Parm.

282. *O templis*] *In templis* Jun. ſec. *Quae templis* Voſſ. pr. *A templis Scythiae atque a ſitientibus aris* Vat. quint. *quae tanti* Vat. ſec. & quint. *tanti quae* vel *quae tanti* Voſſ. ſec. *Quem* Petav. pr. m. pr. *temui dicto* Vat. ſec. & quint. *laedit* Jun. ſec. Ambr. tert. *Scilicet aut* Jun. ſec. *haec caris* Vat. pr. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Tholoſ. Vat. Livin. ed. Parm. & Vicet. *aut* vel *an* Vat. quint. Ald. *haud* vel *an* Voſſ. ſec. *repulit* Tholoſ. *prohibet* pro *pepulit* Vat. quint. *Proſerpina* pro *Tritonia* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *Aut gravis* Vat. pr. & ſec. Reg. Petav. pr. *Aut* vel *An* Voſſ. ſec. *eloquio* Vat. pr. & ſec. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Reg. Tholoſ. Petav. pr. Voſſ. ſec. *thoros* Vat. ſec. *choros* vel *thoros* Voſſ. ſec. *atquin* Vat. pr. inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. *atqui* vel *certe* Voſſ. pr. *nobis* pro *vobis* inc. Heinſ. ed. Vicet. hic incipit fragmentum chartaceum Vat. n. 2864, quem codicem litera *A* hic notavit Heinſius. *quies* Vat. ſec. Reg. Petav. pr. Voſſ. pr. Ambr. tert. duo Jun. Var. LL. e marg. Parm. *dies* Vat. pr. Cod. Bartholin. *quies* vel *dies* Voſſ. ſec. *his* Tholoſ. Voſſ. pr. Ambr. tert *ambas* pro *omnes* Vat. quint. *aſt illam* Voſſ. pr. *ſententia* duo Vatt. Voſſ. pr. duo Jun. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *ſententia* vel *reverentia* Voſſ. ſec. *ſcire negant* Voſſ. pr. *lacrimis* Ambr. tert. *rurſum* Amb. tert duo Jun. *victa revincit* Voſſ. pr. *experta* pro *ſe victa* Vat. quint. *delapſa preces* duo Vatt. Petav. pr. Reg. Ambr. tert. *dilapſa* duo Jun. *elapſa* Voſſ. pr. *delapſa* vel *dimiſſa* Voſſ. ſec. *pedes* pro *preces* Jun. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Bell. Gildon. vs. 45.

296. *Intumuit*] *Intimuit* duo Voſſ. *actum eſt* Vat. ſec. & quint. *actum ſine eſt* inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. Jun. pr. Voſſ. pr. Vat. Livin. *decuit miſeram* Var. LL. e marg. Parm. *miſeram decuit* Vat. quint. duo Jun. *miſeros decuit* Reg. Petav. pr. *miſeras* duo Vatt. Tholoſ. Voſſ. ſec. Ambr. tert. *miſeros* Voſſ. pr. *miſerandaque* tres Vatt. duo Voſſ. Cod. Bartholin. *pedibus* Ambr. tert. *Hoc tantum.* cum στιγμῇ, Ald. *timores* Voſſ. pr. *furores* inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. chart. Heinſ. Ambr. tert. vet. Gyr. ed. Parm. & Vicet. *dolores* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *dolores* vel *timores* Vat. ſec. *dolores* vel *timores* vel *furores* Voſſ. ſec. deeſt autem hic verſus Vat. pr. *Scire peto* Exc. Laeti. *Si reparet quoque* pro *Scire peto quae* ed. Vicet. *Scire peto* vel *Scire velim* Cod. Bartholin. *formam aliquam* pro *forma mali* Reg. Petav. pr. *quantamque* Vat. quint. *quantumque d. Fortunae* Jun. ſec. Voſſ. ſec. Ambr. tert *Fortunae* Vat. ſec. Reg. Petav. pr. Tholoſ. *quamcumque tuliſtis Fortunam* duo Pulmann. forte recte, ut Heinſius putat, pro *obtuliſtis*; idem tamen legebat *quodcumque Fortunae.* *ſi* Voſſ. ſec. *ſic* Tholoſ. *nota* Ambr. tert. *ſit rapta* Vat. pr. Cod. Bartholin. *ſit nota* duo Vatt. inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. chart. Heinſ. Voſſ. pr. Jun. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *indulgere* Vat. ſec. *indulgete* Vat. pr. & quint. *Non repete* Reg. Petav. pr. *nos aliquo* inc. Heinſ. *vos* duo Vatt. & *A.* Cod. Bartholin. *quos* Vat. pr. *munere* Vat. pr. & ſec. Cod. Bartholin. *foedere* Vat. *A.* Reg. Petav. pr. Voſſ. pr. duo Jun. Var. LL. e marg. Parm.

306. *Tu certe*] *ſaltem* Jun. ſec. *certe* vel *ſaltem*

Vat. ſec. Voſſ. ſec. *noſtri quid* Voſſ. pr. *quis horror* inc. Heinſ. Jun. ſec. Voſſ. ſec. *quid horror* Reg. Petav. pr. Tholoſ. Jun. pr. Voſſ. pr. *quid* vel *quis* Var. LL. e marg. Parm. *timorque* vel *quis error* Ambr. tert. *haec una fuit* Ambr. tert. *ſic tu* pro *ſic me* chart. Heinſ. *nunc imbribus* Ambr. tert. *tantum dignum fieri* chartac. Heinſ. & inc. ejusd. Reg. Petav. pr. Tholoſ. Jun. ſec. Voſſ. ſec. Ambr. tert. Ald. ed. Parm. & Vicet. *fieri dignum* Vat. A. *dignum* pro *fieri* Tholoſ. *Quid tanto diguum fletu* Voſſ. pr. *Heu mihi* Vat. ſec. Jun. ſec. chartac. Heinſ. *Hei* Reg. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *num bella* Vat. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. *ſentit* Vat. ſec. *cernis* Jun. ſec. *Quin natam potius* Voſſ. pr. *terra pelagoque* id. Voſſ. pr. *requiras* Ambr. tert. Voſſ. pr. *luſtrare fretum* Ambr. tert. *Indefenſa* Voſſ. ſec. *celabitur* pro *ceſſabitur* Ambr. tert. *nec ſomnus erit* id. Ambr. *non pignus* inc. Heinſ. *tempus* Vat. pr. *Ibero* Voſſ. pr. *hyberno* Jun. ſec. *hiberno* Ambr. tert. *rubeo* pro *rubro* inc. Heinſ. *velata* chartac. Heinſ. ed. Parm. & Vicet. *vallata* Ald. Var. LL. e marg. Parm.

320. *non me Rhipaea*] *nec me* Vat. quint. *tenebunt* vel *movebunt* Ambr. tert. *Frigora* vel *Aequora* Vat. quint. *nec dubio* Vat. ſec. & A. *contumbitur* pro *cunctabitur* Reg. Petav. pr. *Stat finem* Vat. quint. & A. Cod. Bartholin. Reg. Petav. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. *brumalem* Voſſ. ſec. mox, *caſtra* pro *rura* Vat. pr. m. pr. *per urbem* Vat. quint. *ſaturetur* Voſſ. pr. *Inſultare* inc. Heinſ. Tholoſ. *Inſultante* Reg. *regnante* Voſſ. pr. *regnate* Reg. Petav. pr. *ſuperbi* vel *ſuperbae* Ambr. tert. *de prole* vel *de ſtirpe* Ambr. tert. *Haec fatur* Vat. quint. & A. Petav. pr. Jun. ſec. duo Voſſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *votaeque* pro *notaeque* Voſſ. pr. *notiſque* Ambr. tert. *dilabitur* Ambr. tert. *inflammatura* Vat. pr. Cod. Bartholin. *informatura* Vat. quint. & A. Reg. Petav. pr. duo Jun. Voſſ. pr. Heinſius lectorem ablegat ad Prudent. p. 30.

332. *flavum Acin*] *flumen Athis* Voſſ. pr. *flumen* tres Vatt. & A. Cod. Bartholin. *Acyn* Reg. Petav. pr. *quod* Vat. pr. & quint. Cod. Bartholin. *praefert* inc. Heinſ. *profert* ed. Vicet. *natat* pro *ſecat* Vat. pr. *invexis* Vat. Livin. *ſylvis* pro *ramis* Reg. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *ſilvis* Vat. ſec. duo Voſſ. *Qua licet* Jun. ſec. *Qua libet* Vat. Livin. *Quam* Reg. Tholoſ. *libet* Voſſ. pr. ed. Parm. *licet* duo Vatt. & *a*. *Quam licet* vel *Quam libet* Voſſ. ſec. *illic* vel *illo* Vat. ſec. *praedae* pro *praedam* chart. Heinſ. *Adduxiſſe* pro *Advexiſſe* Vat. quint. *Exuviis*] Heinſius hic notat *ſpolia arboribus ſuffigi ſolita fuiſſe*. vid. Ouzel. in Minuc. p. 143. ſic & paſſim in veteribus nummis. *rictus & prodigioſa* duo Vatt. & A. Reg. Petav. pr. Jun. ſec. duo Voſſ. *truncis facies* Reg. Jun. ſec. Ambr. tert. Voſſ. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *facies truncis* Vat. pr. *Affixae truncis facieſque* Voſſ. pr. *tumulis* tres Vatt. & A. *ardent* Vat. ſec. *ſanguine pelles* inc. Heinſ. *flumine* Voſſ. pr. *flamine* Tholoſ.

344. *Jactat ſe*] *ſe jactat* Voſſ. pr. Jun. ſec. *fronte* Vat. ſec. chartac. Heinſ. duo Voſſ. ed. Vicet. *fronde* Vat. pr. quint. & A. inc. Heinſ. Reg. Ambr. tert. Vat. Livin. *Caci* pro *Coei* duo Vatt. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. & chartac. ejusd. Reg. Petav. pr. Voſſ. ſec. ed. Vicet. Var. LL. e marg. Parm. *Cachi* Vat. pr *Chaci* Tholoſ. Jun. ſec. Ambr. tert. *Aeaci* Voſſ. pr. *Zancli* Exc. Laeti, Ald. *Mimantis* Reg. Petav. pr. vet. Gyr. Var. LL. e marg. Parm. *Minamtis* ed. Vicet. *Minantis* tres Vatt. Jun. ſec. chartac. Heinſ. *Minatis* Voſſ. ſec. *Minaci* Vat A. *ramos onerat* Ambr. tert. *exuſtus* Vat. ſec. Cod. Bartholin. *extinctus* Ambr. tert. *Ophion* Exc. Laeti. *Ophias* tres Vatt. & A. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Tholoſ. Voſſ. pr. chartac. Heinſ. Ambr. tert. ed. Vicet. *Oſyan* Reg. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Oſyon* Jun. ſec. *Ophion* vel *Ophyas* Voſſ. ſec. *Altior at* Reg. Petav. pr. Tholoſ. Jun. ſec. Voſſ. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *a cunctis* Voſſ. pr. *bis cunctis* Ambr. tert. *lati* Voſſ. pr. *ſpumantia* inc. Heinſ. Jun. ſec. *caderentque* Vat. pr. *laſſam* inc. Heinſ. Reg. Petav. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *lapſam* duo Vatt. & A. Jun. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. *lapſum* Vat. pr. Cod. Bartholin. *maxima* Vat. ſec. *maxima vel proxima* Voſſ. ſec.

353. *numenque loco*] *loci* Vat. quint. *aethereis nec fas* Voſſ. pr. m. ſec. *Aethnaeiſque* Tholoſ. *triumphis* Ambr. tert. *Nullus paſcit oves* Ambr. tert. *nec robor ſcindere* Voſſ. ſec. *robur* Vat. ſec. *laedere robora* Ambr. tert. *ſcindere* Vat. tert. *Nec tamen* Vat. quint. & A. Jun. ſec. *Non tamen eſt* Voſſ. ſec. *eſt tardata* duo Vatic. *turbata* Ambr. tert. *inceſta* pro *incerta* Reg. Petav. pr. Var. LL. e marg. Parm. *infeſta* tres Vatt. & A. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Tholoſ. Jun. ſec. Ambr. tert. duo Voſſ. Ald. *laeſura* Ambr. tert. *preſſura* tres Vatt. & A. Cod. Bartholin. Exc. Laeti. *peritura* Tholoſ. *feritura* Petav. pr. Jun. ſec. *ſuccindere* Vat. ſec. & A. *ſuccidere* vel *ſuccendere* Ambr. tert. *Ac magis* Vat. pr. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Tholoſ. Ald. *At* ed. Parm. & Vicet. *An* tres Vatt. & *a*. Voſſ. pr. *Aut* Reg. Petav. pr. Jun. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Haud* Vat. quint. Ambr. tert. *At* vel *Haud* Voſſ. ſec. *dubitat* Voſſ. pr. Jun. ſec. Reg. Petav. pr. Vat. quint. & A. *properat* vel *dubitat* Voſſ. ſec. Hic denuo incipit Put. inſerto hoc verſu,

Haec ait, & lectura faces intrat nemus altum.

361. *Exploratque*] *Explorat* Oxon. pr. *Explorat ſalices* Reg. m. pr. *habiles* Vat. quart. inc. Heinſ. Ald. Exc. Schott. *abiens* Vat. pr. & A. Florent. chartac. Heinſ. *abies* Vat. ſec. quint. & d. Cod. Bartholin. duo Med. Voſſ. pr. Oxon. ſec. Petav. ſec.

ſec. ed. Vicet. *abiens* vel *abies* Jun. pr. *abies* vel *habiles* Voſſ. ſec. *ſalices* vel *habiles* Oxon. pr. *abies truncus* Vat. tert. Pal. duo Med. *abiens truncos* Petav. pr. *acies truncum* Put. *truncas* Vat. quint. *abiens truncas* Petav. tert. Ambr. tert. *rectumque* Vat. d. Put. *& vero* Put. *texto* Voſſ. pr. *recto* Oxon. pr. Ambr. tert. *certo* vel *arrecto* Oxon. ſec. *percenſet* duo Vatt. & d. Florent. Med. quart. Put. Reg. Oxon. ſec. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *praecenſet* Jun. pr. Voſſ. pr. *procenſet* Pal. Med. pr. Heinſ. H. duo Petav. *praetentet* Oxon. pr. *pertentat* Vat. A. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. ed. Parm. *pertentat* vel *percenſet* Vat. quint. Heinſius adſcripſerat ſeqq. „ *percenſere* Spar„ tian. p. 53. l. 24. quod male mutat Salmaſ. p. „ 123. a. Ovid. 11. Met. vs. 335.

— totum percenſuit orbem.

„ hinc & *recenſere*. ſic *recenſere rempubl.* Trebell. „ Poll. in Valeriano Patre p. 173. l. 44. hinc & „ *Cenſura* pro perluſtratione. Claudian. alibi, *Per-* „ *cenſere manum. niſu* Florent. Put. Reg. Tholoſ. Vat. Livin. duo Voſſ. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *nixu* chartac. Heinſ. *viſu* duo Med. duo Heinſ. totidem Petav. Oxon. pr. Bonon. Ambr. tert. *riſu* duo Vatt. in Petav. pr. hic multa deſunt usque ad vs. 380.

363. *Sic qui vecturam*] ſic Reg. m. ſec. *vecturus* omnes Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *venturus* Vat. A. *vecturum* inc. Heinſ. *venturas* Tholoſ. Oxon. ſec. *venturas* vel *vecturas* Med. pr. *Abjectare* Exc. Petav. quart. *Oblectare* Petav. ſec. *mentitur* Reg. Petav. ſec. *ulmos metitur* Jun. ſec. *rudibus varium* Vat. *a. Et rudibus ſilvis varios acc. uſus* Voſſ. pr. *varios ſilvis rudibus acc. uſus* Vat. quint. *tumidis* Voſſ. ſec. *timidis* Florent. *praebebat* Vat. ſec. Tholoſ. *carbaſa* pro *cornua* Exc. Petav. quart. *ventis* pro *velis* Moret. pr. *malo potior* Bonon. Voſſ. pr. duo Jun. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *malis* Ambr. tert. *clavo* tres Vatt. & d. Pal. duo Med. Heinſ. H. ed. Vicet. *malo* vel *clavo* Vat. quint. *lata* pro *lenta* Vat. pr. *fovebis* Petav. ſec. *eſt apta* pro *aptanda* Florent. *carinis* Exc. Petav. quart.

370. *geminae*] *gemini* Reg. *capita inviolata*] Heinſius adſcripſerat locum Vopiſci in Aureliano p. 211. *ut duarum arborum capita inflecteret. Cypreſſi* Vat. pr. & d. Put. duo Petav. Bonon. Oxon. ſec. Vat. Livin. *quales non* Vat. tert. & d. *quales* Vat. A. *in moenibus* Put. *in rupibus* tres Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Florent. duo Med. duo Heinſ. Reg. duo Petav. Tholoſ. Ambr. tert. duo Voſſ. *Miretur* inc. Heinſ. *nunc divite* Voſſ. ſec. Petav. ſec. *nemori* pro *nemoris* Vat. quart. *Anapis* Moret. pr. *Orontes* vel *Anapis* Reg. Oxon. pr. *frondibus* tres Vatt. item A. & d. Pal. *frondibus* vel *frontibus* Vat. ſec. Ambr. tert. Oxon. ſec. Voſſ. ſec. *adſtant Aequis* Vat. A. *Exſtant* duo Vatt. Florent. Bonon. Ambr. tert. duo Jun. Voſſ. Var. LL. e marg. Parm. *Adſtant* vel *Exſtant* Vat. quart. inc. Heinſ. qui adſcripſerat Epigr. LXI. Priapeiorum.

Quod quondam bene fructuoſa malus
Autumnis ſterilis duobus adſtem.

deſpectat Petav. tert. *proſpectant* Vat. pr. *lucum* Med. quart. *laurum* Put. *coelum* Pal. Florent. m. pr. Heinſ. H. *lucum* vel *coelum* Med. pr. Vat. ſec. Voſſ. ſec.

376. *invadit utramque*] *utrumque* Put. *utrasque* Voſſ. pr. *extenſa manus* Voſſ. pr. *experta* Petav. ſec. *erepta* Vat. quint. *ornata bipenni* Bonon. *Alternantque* Pal. duo Med. Heinſ. H. *ſecat* pro *ferit* Put. *totis obnixa* Jun. ſec. *tenuere ruinam* Vat. quint. *Et poſuere comam pariter* Vat. pr. Cod. Bartholin. *comas* Vat. A. Exc. Laeti. *comam* duo Med. Heinſ. & chartac. ejusd. Put. Reg. tres Petav. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Exc. Petav. quart. Ald. ed. Parm. *recumbit* Florent. *umbras* pro *ambas* Voſſ. pr. *erant* Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Bonon. Tholoſ. Voſſ. pr. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *altoque* Voſſ. pr. *montis faſtidia* Voſſ. pr. *anhelans* pro *anheli* conjiciebat Heinſius. *Exuperat* ſine copula, Florent. Var. LL. e marg. Parm. *ſaxo* Petav. ſec. *habenas* pro *arenas* Voſſ. pr.

386. *animare ad crimina*] *armare* Vat. Livin. *animarum* Reg. m. ſec. Oxon. ſec. m. ſec. ed. Parm. ex conjectura. *ad carmina* Vat. pr. *ad proelia* Oxon. ſec. *limina* Vat. d. Cod. Bartholin. Moret. pr. *ad culmina taxos* Voſſ. pr. *ruit* Reg. cum gloſſa, *i. e. eruit. ſeu Cadmi* Vat. quint. & d. *moenia poſcat* Voſſ. ſec. *moenia* vel *limina* Vat. ſec. *poſcit* Put. *properat* Vat. tert. & A. Pal. duo Med. Heinſ. H. Put. duo Petav. Bonon. Oxon. pr. *properent* Ambr. tert. *ſervire* pro *ſaevire* Vat. pr. quart. & d. inc. Heinſ. Tholoſ. *plantiſque* vel *palmiſque* vel *portiſque* Reg. Oxon. pr. *in undam* Voſſ. pr. *in unda* tres Vatt. item A. & d. Pal. Cod. Bartholin. *ad undas* Exc. Petav. quart. *in unda* vel *ad undam* Reg. Oxon. pr. *Adſtitit* Bonon. *Obſtitit* Put. *accepit* Vat. pr. Cod. Bartholin *ſuſcepit* Florent. *excepit* duo Med. duo Heinſ. Put. Reg. Tholoſ. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *fluctus* Moret. pr. Ald. *pervenit* Ambr. tert. *perventum* Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Tholoſ. Moret. pr. Jun ſec. duo Oxon. tres Petav. Exc. Petav. quart. & Ald. *perventum eſt* duo Vatt. & A. Reg. Bonon. duo Voſſ. *ferventis* Florent. inc. Heinſ. *flagrantis* Put. Petav. ſec. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Exc. Petav. quart. *ferventis ad ora* Var. LL. e marg. Parm. *ad oram* Cod. Bartholin. *ad ora* Jun. ſec.

393. *averſa*] ſic duo Vatt. & A. Cod. Bartholin. *adverſa* Vat. quint. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Oxon. pr. Voſſ. ſec. Ambr. tert. duo Jun. *fronde* Oxon.

xon. pr. Ambr. tert. *Faucibus incendit* Voſſ. ſec. *Traxit* pro *Texit* Vat. ſec. *undantes hiatus* Exc. Petav. quart. *flammis* Vat. pr. Vat. Livin. *flammis* vel *flammarum* Vat. ſec. Voſſ. ſec. *obtexit* Bonon. *obtrudit* vel *obſtruxit* Reg. Oxon. pr. *obſtrinxit* inc. Heinſ. *mons* Petav. ſec. *mox* Vat. quart. & d. Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Voſſ. pr. duo Jun. Exc. Petav. quart. *ſonat* pro *tonat* Pal. Med. pr. Jun. pr. m. ſec. Ambr. tert. Heinſ. adſcripſerat locum Valer. Flacc. Lib. IV. [508.]

Sic ubi prorupti tonuit cum forte Veſevi
Heſperiae letalis apex.

Mulcifer Florent. Oxon. pr. *exire* quatuor Vatt. Cod. Bartholin. Vat. Livin. *haerere* Vat. tert. item *A* & d. Florent. duo Med. duo Heinſ. Put. Bonon. Tholoſ. Jun. pr. m. pr. duo Oxon. Pal. tres Petav. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *exire* vel *haerere* Reg.

398. *Coniferi*] ita duo Med. Florent. m. ſec. Reg. Petav. pr. Vat. Livin. ed. Vicet. *Corniferi* Vat. d. Pal. Jun. ſec. Ald. Exc. Laeti. *Conniferi* Exc. Petav. quart. *Cornigerae* Voſſ. pr. *Horrifici* Ambr. tert. *Conferti* inc. Heinſ. *decuitque* pro *crevitque* Petav. ſec. *cavillis* Voſſ. pr. *ſtrident* duo Vatt. & *A.* Cod. Bartholin. *ſtridunt* Vat. tert. & d. Florent. Med. pr. duo Heinſ. Tholoſ. duo Oxon. tres Petav. vid. Lib. II. in Eutrop. 106. Conſ. Olybr. 101. *ſidunt* Med. quat. *amiſſo* Pal. *adverſo* Ambr. tert. *panni* pro *rami* Petav. ſec. *ſaxa* pro *rami* Moret. pr. *Tunc* Vat. pr. & quint. Florent. Reg. Oxon. pr. Jun. ſec. Ambr. tert. *Et* Exc. Petav. quart. *tantis ardoribus* Vat. pr. *innocciduas tantaſque* Petav. ſec. *profudit* Vat. *A. perfundit* Vat. pr. inc. Heinſ. Put. Oxon. pr. *Quae Phaëton* Vat. pr. *Pheton* Moret. pr. *juvencos* duo Voſſ. *jugales* duo Petav. *juvencos* vel *jugales* Ambr. tert. *tauros* Lunae tribuit Fulgent. Mytholog. p. 158. ed. Commel, ut notat Heinſius.

404. *Jamque ſoporiferas*] ſic Exc. Laeti. *Et jam ſomniferis* Vat. pr. Cod. Bartholin. *ſoporiferis* Vat. quint. chartac. Heinſ. ed. Vicet. *ſoporiferis* vel *ſoporatis* Ambr. tert. *longe* Petav. ſec. *progreſſa* Vat. ſec. Voſſ. ſec. Hic in Petav. pr. deſunt multa uſque ad vs. 421. *portare* Vat. quint. *Sed thalami* Oxon. ſec. *Ante Deos* vel *oculos* Reg. Oxon. pr. *Volvimur* Moret. pr. *Ducimur* Vat. pr. Cod. Bartholin. Vat. Livin. *Lachesis nullo* Vat. pr. Cod. Bartholin. *nullo Lacheſis* Florent. inc. Heinſ. Put. Reg. duo Petav. Ambr. tert. Vat. Livin. duo Jun. totidem Oxon. & Voſſ. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *nulla in diſcrimina* Petav. ſec. *Quam ſublimis eram nuper* Jun. ſec. *qui non* inc. Heinſ. *heu nunc* Vat. pr. *quae non modo* Jun. ſec. *Credebar* pro *Cedebat* Vat. pr. *generoſa* pro *numeroſa* Vat. quint. *voluntas* pro *voluptas* Petav. ſec. Oxon. ſec. *poſtrema mei* tres Vatt. & d. Pal. Florent. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put. Petav. ſec. Tholoſ. Oxon. ſec. ed. Vicet. *facunda* Jun. pr. *ferebar* Exc. Petav. quart.

416. *requies*] *ſpecies* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *tanta ſuperbia* Vat. pr. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Dea* Med. pr. *nuſquam* Vat. tert. & d. inc. Heinſ. Petav. ſec. & Ald. *numquam* quatuor Vatt. Pal. Vat. Livin. *Inferior Junone parens* Jun. ſec. *nec ſqualida* Ambr. tert. *vili* pro *vilis* Petav. ſec. *vultus* pro *vilis* Exc. Petav. quart. *Hoc placuit* Ambr. tert. *Hoc patri placitum* Exc. Petav. quart. *placitum eſt* Vat. quint. *cur non* pro *cur autem* Jun. ſec. *ſed cur* Vat. quart. *cauſſam — ullam* Tholoſ. *acenbimus* [ſ. *accenſebimus*] inc. Heinſ. *ullum* pro *illum* Vat. tert. & d. Pal. Cod. Bartholin. Florent. duo Med. Bonon. duo Petav. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *ſolamque* Med. quart. duo Heinſ. Reg. Bonon. Tholoſ. Moret. pr. duo Voſſ. tres Petav. Var. LL. e marg. Parm. *ſolam quae* Vat. tert. & d. *ſolam quam* Med. pr. *ſolam te* Vat. pr. Cod. Bartholin. Ambr. tert. *inſtantibus* pro *inſtantibus* Vat. quart. *impoſui* Vat. pr. *oppoſui* Vat. quint. *fecunda* pro *ſecura* Petav. pr. *ferebar* Petav. ſec. *ſonantibus arvis* Voſſ. pr. *armis* tres Vatt. item *A.* & d. Pal. Cod. Bartholin. Jun. pr. *arvis* Vat. pr. Reg. Petav. ſec. *Zephyros* pro *Phrygios* Put. duo Petav. *te rapuere* Vat. tert. & d. Pal. Tholoſ. Oxon. ſec. Ambr. tert. *te cum rapuere* duo Med. *cum te rapuere* Put. duo Petav. *te raptore* Voſſ. pr.

425. *Accipe*] *Aſpice* Vat. quint. *nunc ora* Vat. pr. *heu ora* Vat. quint. *operta* pro *en ora* Exc. Petav. quart. *pateſcunt* pro *fatiſcunt* Vat. ſec. *ruunt* pro *rubent* Vat. pr. Cod. Bartholin. *ſub pectore* Exc. Petav. quart. *eſt uteris* Oxon. pr. *venter* Vat. quint. *pleno* pro *crebro* Ambr. tert. *contenditur* pro *contunditur* Voſſ. ſec. *ſub ſidere* vel *climate* Florent. *qua me* Vat. quart. *quo me* Jun. ſec. Ambr. tert. *Qui currus* Vat. quart. & d. Oxon. pr. *ferus ille* duo Vatt. & *A.* Cod. Bartholin. *ferus ipſe* Reg. Jun. pr. Oxon. ſec. Petav. tert. duo Voſſ. *terraeve mariſve* Vat. pr. Pal. Put. Petav. ſec. Voſſ. ſec. *qui* Petav. tert. *qua* Vat. quart. *rotarum* Vat. ſec. *tuarum* Pal. Med. quart. *viarum* tres Vatt. item *A.* & d. Med. pr. duo Heinſ. Put. Reg. Bonon. Tholoſ. Ambr. tert. Oxon. pr. duo Jun. duo Voſſ. tres Petav. Exc. Petav. quart. *rotarum* vel *viarum* Voſſ. ſec. *Ibo tamen quocumque* Jun. ſec. *quantumque* Exc. Petav. quart. *jubebunt* Jun. ſec. *rubebunt* Ambr. tert. *videbis* Vat. pr. Put. Petav. ſec. *Error* pro *Caſus* inc. Heinſ. Var. LL. e marg. Parm. *quaerit* duo Med. *quaeret* Put.

434. *Efficietne*] ſic Put. *Proficietne* Reg. Tholoſ. *te nota* Petav. ſec. *color* pro *decor* Vat. pr. *tandem* pro *talem* Exc. Petav. quart. ed. Parm. & Vicet. *te nata* pro *fortaſſe* Vat. quint. *qualis per ſomnia* Petav. ſec. *Proſerpina* pro *per ſomnia* Cod. Bar-

Bartholin. Hic deficiunt Vat. quart. Pal. Florent. Med. pr. & quart. Heinſ. H. Put. Reg. Petav. ſec. & tert. Exc. Petav. quart. Put. Jun. pr. duo Oxon. *primos* Vat. pr. *& primo* Jun. ſec. *Exitiique* vel *Excidiique* Voſſ. ſec. *diverſa viarum* Vat. A. [Hic deficit Tholoſ.] *plenos* Vat. pr. inc. Heinſ. *prono* Livin. ut apud Stat. X Theb. 364. *pleno* i. e. *toto* Heinſius. *ſcutatur* Vat. ſec. *ſcrutatur* vel *rimatur* Voſſ. ſec. *largo madet* Vat. quint. *perit orbita* Voſſ. pr. *madet* Vat. pr. & A. Cod Bartholin. *adjungit* pro *admugit* Ambr. tert. *quacumque it in aequora* Exc. Laeti. *quocumque it in aequore* Vat. pr. & quint. Cod. Bartholin. chartac. Heinſ. Voſſ. pr. Jun. ſec *quocumque it in* Vat. Livin. *quocumque iit* Ald. *quocumque in litora* Vat. A. *quocumque it in aequore* vel *in tempore* Voſſ. ſec. *ſulcis* Vat. quint. *ſilvis* Moret. pr. *lucis* Exc. Schott. *fultus* inc. Heinſ. *fulvis* Vat. pr. Cod. Bartholin. chartac. Heinſ. Voſſ. pr. Jun. ſec. Exc. Laeti. *fulvis* vel *ſilvis* Voſſ. ſec.

444. *Adnatat*] ſic Petav. pr. *Ac natat* Vat. ſec. *Innatat* Jun. ſec. *unda* inc. Heinſ. *extremaque* ed. Vicet. *externaque* Cod. Bartholin. Jun ſec. Ald. *extremaque* vel *externaque* Voſſ. ſec. *Siciamque* pro *Libyamque* inc. Heinſ. *petit* pro *ferit* Vat. quint. *utriſque* pro *Etruſcum* Vat. pr. *accenſae* id. Vat. *reſpondent* inc. Heinſ. Ambr. tert. Var. LL. e marg. Parm. *ſplendeſcunt* Vat. quint. copioſe Auſon. in Moſella vs. 190. & ſeqq. *Antra petit Scyllaea procul* Ald. *relictis* Var. LL. e marg. Parm. *reductis* vel *recluſis* chart. Heinſ. *reductis* vel *retectis* inc. Heinſ. *non exterrita* Vat. A. *nondum territa* Vat. pr. Moret. pr. Jun. ſec. Vat. Livin. *deeſt reliquum* Gyrald. in Lucenſ. ſec. erat, *Explicit liber Claudiani de Raptu Proſerpinae. nota, quod unum tantum librum facit.* [Notandum vero hic, mirum videri, ſi in Lucenſi Codice ſec. carmen hoc de Raptu fuerit [nam in Luc. pr. non legitur] cur nullae ex eodem ab Heinſio Var. LL. notatae ſint; uno loco excepto Lib. II. 258. ubi *noxae* pro *culpae* legitur. niſi ibi perperam E pro F. i. e. Lucenſem pro Vicetina notaverit, vel hic memoriae lapſu Lucenſi ſec. tribuerit, quod alii Codici tribuendum erat in chartac. Heinſ. ed Vicet. marg. Parm. erat *Finis Cl. Claudiani de Raptu Proſerpinae, ejus quod invenitur, nam ultimum volumen apud nos non exſtat.* Voſſ. pr. exhibet, FINIS EST TRAGOEDIAE HEROICAE CLAUDII CLAUDIANI POETAE SUAVISSIMI, NUMQUAM FEFELLIT VERITAS.

AD

GIGANTOMACHIAM.

Deeſt hoc carmen Oxon. pr. Voſſianis, Junianis, tribus Heinſii, Med. tert. Farn. Pric. Reg. Thuan. Petav. tert. Pat. Ambr. ſec. Tholoſ. Moret. ſec. & Lov. Legitur contra in omnibus Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tribus Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. & ſec. Bonon. Ambr. pr. & ſec. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Lucenſ. pr. Cod. Rhem. vet. Gyr. Vat. Livin. Buſlid. Exc. Pat. rec. Ald. ed. Parm. & Var. LL. e marg. Parm. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. item in Codice S. Galli, in quo varia Catalecta deſcripſerat Goldaſtus, & quem Heinſius hic litera *D* notaverat. Moret. pr. Med. quart. & inc. Heinſ. *De Gigantomachia* inſcribunt. in plurimis aliis Inſcriptio deeſt.

De Gigantibus Apollodorus copioſe in Bibliotheca p. 9. 10. 11. Severum vide initio Aetnae.

1. *parens quondam*] *reperta olim* Ambr. tert. *recens quondam* Cod. ab Heinſio litera I notatus, qui hinc *repente olim* vel *repens* conjiciebat. *dolores* vel *labores* Rott. *mortifero* Var. LL. ed. Antv. *foetu* Vat. pr. m. pr. Ambr. pr. Cod. S. Galli, Vat. Livin. Exc. Pat. rec. ed. Parm. *coetu* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *tument* Vat. pr. Ambr. pr. *propulit* pro *protulit* conjiciebat Heinſ. *Erebi* Buſlid. *crebri* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. Exc. Pat. rec. m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *cerebri* Rott. *crebro* Vat. pr. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. m. pr. Cod. S. Galli, ed. Parm. *Erebo* legit Heinſius. *nec dumque* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Ald. ed. Parm. Exc. Lucenſ. pr. *ad bella* tres Vatt. *laceſſant* Vat. pr. *greſſu* pro *lapſu* Exc. Cod. Rhem. *Pulsſcunt* Moret. pr. *flectique* Petav. pr. *cogitque timor* conjiciebat Heinſius. *Oceanumque* Med. ſec. *Arctus* Var. LL. e marg. Parm. *Occaſus* Med. ſec. *Oceanum* Vat. quart. *voluere* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Exc. Pat. rec. m. ſec. *didicere* Vat. pr. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. Cod. S. Galli, Exc. Pat. rec. m. pr. *cum fervida* duo Vatt. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *perfida* conjiciebat Heinſius. *in proelia* Ambr. pr. *ad proelia* Vat. pr. Cod. S. Galli.

14. *domitura Deos*] ſic Var. LL. e marg. Parm. *Deas* ed. Parm. *quaecumque* Buſlid. *Sentiet* Vat. pr. Petav. pr. Cod. S. Galli. *Agnoſcat* Vat. Livin. *Agnoſcet* Ambr. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Agnoſcit* ed. Parm. *Cognoſcet* tres Vatt. Cod. S. Gall. & Exc. Lucenſ. pr. *Cognoſcat* duo Vatt. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. ed. Parm. & Var. LL. ed. Antv. *quid* Vat. Livin. *quod* Pal. Rott. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *ſi* omnes Vatt. Pal. Rott. *ſi turribus illis* Buſlid. *curribus illis* Oiſel. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *curribus ullis* Vat. tert. m. ſec. Rott. *Vincor cur Cybele* Vat. pr. *ſi Cybele* Exc. Lucenſ. pr. Ald. *vobis* Vat. tert. Florent. *paravit* Vat. tert. m. pr. *Cui nullus* Vat. pr. *bonor* tres Vatt. Florent. Exc. Pat. rec. *qui* Vat. pr. & quart. Oiſel. *cur* Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr. *quin* Livin. *q* Cod. S. Gall. *q ſemper* Buſlid. *quae* tres Vatt. Pal. Florent. tres Med. Put. duo Petav. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. e marg. Parm. *Deficit. bic* Buſlid. *bic volucrem* Vat. tert. Rott. Florent. *Med.* ſec. Ambr. tert. Cod. S. Galli, Exc. Lucenſ. pr. *nullo* pro *vivo* Pal. duo Med. *ſub vivo* Exc. Pat. rec. *confixus valle* Buſlid. *cum valle* Petav. pr. Oxon. ſec. *pro valle* Cod. S. Gall. *Hic* vel *Quin* Rott. *Atlantis apex fumantia* duo Vatt. *Atlanteis fumantia* Med. ſec. *ſidera* Rott. *pectora* Oiſel. Med. ſec. Exc. Pat. rec. *fulcet* Cod. S. Gall. *Et per canitiem*] deerat hic verſus Ambr. tert. & Exc. Pat. rec.

25. *Tityon*] *Tityo* Moret. pr. *vulture* Vat. pr. Pal. Oiſel. *gutture* Moret. pr. *vulnere* tres Vatt. Exc. Pat. rec. m. pr. *certamina* pro *certantia* Vat. quart. & quint. *nos* Med. ſec. *veniet* Buſlid. *ultro* Vat. pr. Med. quart. Ambr. pr. m. pr. ed. Parm. *ultor* Var. LL. e marg. Parm. *ultro* vel *ultor* Exc. Pat. rec. *Solvite Titanas*. cum σιγμῇ, Vat. pr. & ſec. Cod. S. Galli & Buſlid. in Lucenſ. pr. vero hic unius verſus ſpatium erat relictum. *noſtris* duo Med. Put. duo Petav. Oxon. ſec. duo Ambr. Exc. Pat. rec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *veſtris* Vat. tert. Rott. *nec* Vat. pr. *ne parcite* Put. duo Petav. Oxon. ſec. Ambr. tert. Buſlid. *In necis exitium* Buſlid. *telis* duo Med. Put. *miſcere* Buſlid. *mulcete* Vat. ſec. *reſtinguite turbas* Vat. pr. Cod. S. Galli, Vat. Livin. *reſcindite turres* vel *reſtinguite turbas* Ambr. pr. *flumen* Florent. *coelumque Typhoeus* Var. LL. ed. Antv.

33. *mare ſerviat*] *ſaeviat* Ambr. pr. *arenas* tres Med. *avenas* Pal *Auctore* pro *Aurorae* Med. ſec. *legat* inc. Heinſ. *Dolphica tellus* Med. ſec. Exc. Pat. rec. *Stringet* Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Porphyrio* Vat. Livin. *Porfurio* Vat. pr. *Circcaque* Var. LL. ed. Antv. *teneto* quatuor Vatt. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Cod. S. Galli. *tenebo* Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. *tenebit* Pal. duo Med. *tenebis* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. Exc. Lucenſ. pr. *tenete* Ambr. pr. *animoſe luſit* duo Vatt. Pal. tres Med. *revictum* duo Med. Petav. ſec. *tranſiſſe* pro *traxiſſe* Pal. duo Med Ambr. tert. *vadis* pro *fretis* inc. Heinſ. *matrem* pro *Martem* id. Heinſ. *evellere* Buſlid. *devellere* ed. Parm. *divellere* duo Ambr. Moret. pr. Vat. Livin. Cod. S. Galli & alter ab Heinſ. litera *J* notatus, Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. *promittet* Med. pr. *ſpiratque* Vat. pr. m. pr. *Iſas* pro *Iris* Buſlid. *matres* pro *Manes* Pal. duo Med. *tenuere morae* Exc. Pat. rec. m. pr.

47. *mirantur equi*] *mutantur* Buſlid. *trepidosque* Pal. Oiſel. duo Med. *caeruleisque tenebras* Cod. S. Galli. *cum naribus* Vat. tert. Florent. *terruit orbem* Vat. ſec. deeſt vero hic verſus Moret. pr. *nomina* pro *numina* Vat. ſec. *formis* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *turmis* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *patris* pro *patrias* Vat. pr. Ambr. pr. Cod. S. Galli, Vat. Livin. *tunc* Put. Moret. pr. *cum* Vat. tert Florent. Buſlid. *inquit* Vat. quart. Ambr. pr. *dedita ſemper* Exc. Cod. Rhem. *dedita coelo Semper* Buſlid. *debita coelo Semper* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Oxon. ſec. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. *coelo Progenies ſemper* Med. ſec. *nullis obnoxia* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Exc. Lucenſ. pr. Ald. *nulliſque* Vat. Livin.

55. *noſtrum Tellus*] ita Florent. duo Med. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *veſtrum tellus* inc. Heinſ. Put. duo Petav. Moret. pr. Oxon. ſec. *tellus noſtrum* Var. pr. *dederitque novos* pro *alios* Med. ſec. *tot dederit* Vat. pr. *dederat* Ambr. tert. *partus* pro *natos* Cod. Epigr. Ambr. *longoque manet* Pal. Med. pr. Exc Lucenſ. pr. *per ſaecula* Florent. duo Med. inc Heinſ. Put. duo Petav. duo Ambr. Buſlid. vet. Gyr. Vat Livin. Cod. S Galli, Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. ed. Parm. Exc. Lucenſ. pr. *luctu* Buſlid. *ductu* Vat pr. Ambr. pr. *victu* Pal. Med. pr. Exc. Lucenſ. pr. *curſu* Vat. ſec. *luctus* Vat. quart. unde Heinſius legebat *longi maneant per ſecula luctus*. *merito* pro *numero* Med. ſec. *noſtro* pro *numero* Cod. Epigr. Ambr. *tuba membrorum* duo Vat. *ſtagna* pro *ſigna* Buſlid. *ruenti* Vat. tert. Pal. Oiſel. Florent. tres Med. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Ald. *ruendi* Buſlid. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *terra ruenti Signa dedit bis Etheo confuſaque turb. rurſus* Ambr. tert. *His aether*, *bis terra* tres Vatt. Pal. Med. quart. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. pr. Moret. pr Buſlid. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Cod. Rhem. Var. LL. ed. Antv. *Terra dedit bis aethereo* Florent. Vat. tert. Oiſel. *Terra dedit bis Etheo* Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *confiſa queruſus* Vat. tert. Oiſel.

63. *nunc inſula*] *tunc* Buſlid. *non* Exc. Pat. rec. *hinc* conjiciebat Heinſius. *Nunc ſcopuli* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *Non* Exc. Pat. rec. *Huc* Buſlid. *maris* Pal. Cod. S. Galli *ripas* Var. LL. e marg. Parm. *terras* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. ed. Parm. *Aemonium* quatuor Vatt. Rott. Cod. S. Galli. *Haemonium* Put. Bonon. Oxon. ſec. *Aemoniam* Vat. pr. duo Ambr. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *pro duris* Bonon. *rupibus* Buſlid. Exc. Cod. Rhem. *artubus* Sched. Gud. *rupibus* vel *ducibus* ed. Parm. *orbem* Moret. pr. *Octum* Med. ſec. *Octem* Buſlid. duo Petav. *conixus* Vat. pr. *connixis* Exc. Lucenſ pr. *conexis* Oxon. ſec. *convexis* tres Vatt. Put. *connixus* Ambr. pr. Vat Livin. Ald. *connexis* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. *revellit* pro *coruſcat* Vat. quint. *Hunc armos* Oxon. ſec. *hiems* pro *Athos* Buſlid. *hic Oſſa moventem* id. Buſlid. *cum pondere vellit* ed. Parm. ex conjectura *ſponte* Pal. duo Med. *ponte* quatuor Vatt. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. S. Galli, & Var. LL. ed. Antv. Heinſius *Haemi cum monte* conjecerat, ſed poſt delevit.

70. *truncavit*] *curvavit* Vat. ſec. *volutus* pro *levatus* Exc. Pat. rec. *lavatus* Moret. pr. *irrorat* inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *erorat* Cod. Epigr. Ambr. *exornat* Var. tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. Petav. ſec. Buſlid. tres Med. Exc. Cod. Rhem. *Subditur &* Exc. Lucenſ. pr. *Subſidis* Pal. Med. pr. *Subſidit* Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Buſlid Cod. Epigr. Ambr. Ald. Var. LL. e marg. Parm *Subſedit* Vat. pr. & ſec. item Vat Livin *patuli* —— *montis* Buſlid. *ſine crimine* duo Vatt. *ripis* Exc. Pat. rec. *In vates* Florent. *Jit fragor* Med. ſec. *terrificus* duo Vatt. Florent. Put. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *Otriſios* Buſlid. *Otryſios* Vat. quint. Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr *Odroſios* Cod S. Galli. *implevit equos* Pal. *ſplendidior* pro *ſplendentior* Moret. pr. *igne* Exc. Lucenſ pr. *igneſcit* Vat. tert. Rott. Florent. *nitentis* Vat pr. *Aſpexere* Ambr. pr. *Aſperſere* conjiciebat Heinſius. *tum* inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Oxon. ſec. Lucenſ pr *cum* Ambr. tert. *concius* duo Vatt. Rott. *confiſus* Pal. Med. quart. Put. Petav. ſec. Bonon. Moret. pr. Var. LL. ed. Antv.

80. *Tranſigit adverſo*] *Tranſiit* Med. ſec *averſo* Pal. duo Med. *ſenior* pro *femorum* Vat. quint. *femore* Moret. pr. *fine* Vat. pr. Cod. S. Galli, Ambr. pr. Ald. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *parte* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Buſlid. *ſolutus* Med. ſec *ſeguiferis* Moret. pr. *ſemifero* Vat. tert. Cod. S. Galli. [deeſt hic verſus Med. ſec.] *connectit* Petav. ſec. *complectitur* Petav. pr. *ignibus* pro *ilibus* Moret. pr. *trinas animas* Med. ſec. Exc. Pat. rec. ed. Parm. *Tunc* Vat. pr. Oxon. ſec. *Tum* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Cod. S. Galli & Epigr. Ambr. Exc. Petav. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *ſaepe inſultant* Med. ſec. *avido languentia* Exc. Cod. Rhem. *curſu* Vat. pr. Cod. S. Galli & Buſlid. *curſum* Exc. Lucenſ. pr. deeſt hic verſus duobus Med. *currus* Cod. J. *inſparſere* Vat. ſec. Oxon. ſec. *inſperſere* Moret. pr. *cruoris* Vat. pr. Ambr. pr. *cruorem* Florent. tres Med. Petav. ſec. Ambr. tert., Moret. pr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Exc. Lucenſ. pr. *cruorum* Bonon. Cod. Epigr. Ambr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *cruor*. inc. Heinſ. *Mimas* Exc. Lucenſ. ſec. *Minas* quatuor Vatt. Med. quart. duo Ambr. *Minaus* Oxon. ſec. *minans* Put. *minax* Oiſel. Vat. tert. Pal. Rott. Florent. Buſlid. Moret. pr. duo Med. *proferre minas* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *cadentem* Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *Vulcani* tres Vatt.

87. *Si non*] *ſed non* Ambr. tert. *nec non* Buſlid. *revelato* Vat. Livin. *revelatum* Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *relevato* Oiſel. Petav. ſec. Moret. pr. Cod. S. Galli, Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. Exc. Pat. rec. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *reluctato* Exc. Cod. Rhem. *relaturo* duo Vatt. *celebrato* inc. Heinſ. unde *terebrato* legebat Heinſius. *fudiſſet ab ore cerebrum* Buſlid. Poſt hunc verſum deſinit MS. Bodleianus. [Oxon. ſec.] deerant aliquot folia uſque vs. 28. Lib. I. de Raptu Proſerpinae. *velut tuto* pro *viro toto* Vat. pr. Ambr. pr. Cod. S. Galli, Exc. Pat. rec. Var. LL. e marg. Parm. *ſpernentibus* pro *ſerpentibus* Pal. *ſerpente ſuperſtes* Cod. S. Galli, *ſtridore* Exc. Pat. rec. *ſtridere* Ambr. tert. *petit* Exc. Pat. rec. m. ſec. *ferit* Vat. pr. Ambr. pr. Cod. S. Galli, Vat. Livin. Exc. Pat. rec. m. pr. *Aſpectu contempta* Florent. Med. pr. *Non ſatis* Ambr. tert. *Non* vel *Nam* Moret. pr. *vidiſſe feram* Buſlid. *ferentem* Vat. quart. *frementem* Vat. ſec. *facie* Cod. S. Galli. *forma* Med. ſec. *formam* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *ſaxa* Cod. S. Galli. *Pallante* Buſlid.

96. *fixus*] *fixis* Vat. tert. Pal. Rott. duo Med. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *Et ſe* Buſlid. *lentiſero* Cod. Epigr. Ambr. *pene lapis* Exc. Lucenſ. pr. *paene* Vat. pr. *parte* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Cod. S. Galli, Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *vertitur* Buſlid. *Quo* Med. ſec. *Quae* tres Vatt. duo Med. Put. duo Petav. duo Ambr. Buſlid. Cod. S. Galli & Epigr. Ambr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *ſerpit* Buſlid. *ſerpſit* Pal. *qui torpor* Vat. pr. & tert. Pal. *quis* tres Vatt. Med. pr. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. pr. Buſlid. Exc. Pat. rec. *quid* Med. ſec. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *veſte* pro *peſte* inc. Heinſ. *longa* pro *pauca* duo Vatt. *plura* Exc. Pat. rec. *Quid timuit* Vat. quart. *ſaevitque* Vat. pr. Ambr. pr. Cod. S. Galli, Exc. Pat. rec. *Damaſtor* Ambr. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. *Gemaſter* Put. Var. LL. ed. Antv. *Demaſter* Vat. quart. *Remaſtor* Moret. pr. *Jamiſter* Cod. J. *Janaſter* Buſlid. *Jamaſter* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. *Jamauſter* Petav. ſec. *Jemaſter* duo Vatt. Pal. Oiſel. duo Med. Petav. pr. inc. Heinſ. Bonon. Ald. *cum* Vat. pr. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. *torqueat ictus* pro *quaereret hoſtes* Vat. ſec. *torqueret ictos* Vat. quart. & quint.

104. *Hic vero*] *Hinc* Rott. *meritum* pro *interitum* inc. Heinſ. *miratus* Ambr. tert. *miratur* tres Vatt. Pal. Rott. Exc. Pat. rec. m. ſec. *Echion* Vat. Livin. *Etbion* Cod. S. Galli. Ald. *actorem* duo Med. Buſlid. *Tedam* pro *Te Dea* tres Med. *Theda* Exc. Pat. rec. *ſoli* pro *ſolam* Cod. S. Galli. *ſublati audacia* legebat Heinſius. *poenam* Pal. Med. quart. *turpius* pro *turbidus* Buſlid. *ira* vet. Gyr. Vat. Livin. Cod. S. Galli. *Ida* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *iram* Vat. pr. Exc. Pat. rec. m. ſec. ed. Parm. *Idam* Vat. ſec. & tert. Pal. Rott. Oiſel. *Idan* duo Vatt. Petav. pr. Bonon. Cod. Epigr. Ambr. *Idas* Ambr. tert. Med. quart. *Pallanes* Cod. S. Galli. *Pallaneus* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Palladiis* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Buſlid. Cod Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *Pallaneus* vel *Palleneus* Var. LL. e marg. Parm. *averſa* Ambr. tert. *ruentibus* inc. Heinſ. *certaſque* Pal. duo Med. *tetraſque* Oiſel. m. ſec. *caecas* ſine copula, Vat. pr. m. pr.

111. *cominus*] *protinus* inc. Heinſ. *at ſimul* Med. ſec. *Gorgonea* Med. pr. *ſinu* pro *gelu* Vat. ſec. & quart. *corpuſque perinde* Buſlid. *imum* pro *unum* Rott. *pars &* pro *partes* legebat Heinſius. *delapſus* omnes Vatt. *dilapſus* Pal. duo Med. Put. Ambr pr. Exc. Pat. rec. Moret. pr. Buſlid. *Porpbyrio* Vat. pr. Ald. *trepidum* inc. Heinſ. *vincere* Moret. pr. *rumpere* omnes Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Buſlid. Vat. Livin. Cod. S. Galli, & Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Si licet* Med. pr. *ad* vel *aut*

Su-

Superos Moret. pr. *axes* vel *ignes* Rott. *Obruit* pro *Horruit* Vet. Gyr. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *extuiit* pro *exſilit* Exc. Pat. rec. *undis* tres Vatt. Petav. pr. Ambr. tert. *antris* Exc. Pat. rec. m. ſec. *dum patre* Moret. pr. *famula profunda* Cod. S. Galli. *profundum* Moret. pr.

120. *Exclamant*] *Et clamant* Vat. pr. *placidae* Cod. Epigr. Ambr. S. Galli, Exc. Pat. rec. *placido cunctae* Vat. pr. & quart. *placidae cuncto* Vat. tert. Pal. Rott. Florent. tres Med. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *placidae cunctae* Vat. quint. inc. Heinſ. Put. Buſlid. [in Vat. quarto haec legi non potuere.] *placidae Cynthi* Ambr. tert. *ſacro* pro *Cynthi* Cod. S. Galli. *Cinti* Ambr. pr. cum gloſſa *i. e. montis*. *Cynthi* Exc. Cod. Rhem. *menſae* pro *Nymphae* Cod. Epigr. Ambr. *domuere* pro *docuere* Pal. *gemendi* pro *gementi* Var. LL. ed. Antv *exſtruxere* Moret. pr. *limina coeli* Put. *culmina* Cod. Epigr. Ambr. *lumina coeli* i. e. *ornamentum* Barthius; imo revera *lumina coeli* Phoebus & Diana. Virgil. 1. Georg. vs. 5. 6.

Vos o clariſſima mundi
Lumina, labentem coelo quae ducitis annum.

oneraret pro *ornaret* Pal. *cum territa* Pal. Rott. Med. pr. Put. [deerat hic verſus in vet. Gyr. Florent. Med. ſec. & Exc. Lucenſ. pr.] *perterrita* Moret. pr. Buſlid. *rogant* Vat. tert. Rott. Oiſel. Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *cum te gratiſſima* Buſlid. *latura* pro *Latona* Med. ſec. *noſtro ſinu* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. ed. Parm. *In noſtros ſinus* Var. LL. e marg. Parm. *ſuccede precanti* Buſlid. Ultima verba *ſuccurre roganti* deſunt in Florent. tribus Med. Exc. Lucenſ. pr. Put. duobus Petav. Bonon. Ambr. tert. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. & marg. Parm. in qua ſcriptum *Deſunt plura.* in Med. quarto adſcriptum quoque erat *Opus imperfectum.* in fine Buſlidiani additum erat, *Deſiderantur nonnulla.* In Vat. pr. erat *Gigantomachia explicit. Incipit de Salvatore.* Ad fragmentum ex Gigantomachia Graeca nihil in MSS. notatum erat.

AD
EPISTOLAM I.

In Bonon. Codice legebatur hoc carmen poſt Epigramma XXX. in quo *Praefatio ad Adrianum* inſcribitur, uti & in Moret. pr. inc. Heinſ. & Cod. Epigr. Ambr. vocatur. in Lucenſ. pr. *Deprecatio ad Hadrianum.* & in marg. ed. Parm. ſimpliciter *Deprecatio* audit. Vat. Livin. habet *Cl. Claudiani Satisfactio pro ſe apud Stiliconem.* in Vat. pr. erat *Excuſatio pro ſe*, vel *Satisfactio pro ſe apud Stilichonem.* Sched. Gud. *Epiſtolam ad Hadrianum Praefectum Praetorio* inſcribunt. in Buſlid. *Epiſtola ad Hadrianum* ſimpliciter vocatur.

1. *tuae producitur*] *tui* Rott. Med. pr. *Nullus erat* Exc. Lucenſ. pr. *erit* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *tot* Exc. Pat. rec. *ſubitisque* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *ſubituſque* duo Med. *Permittas* pro *Permutas* Vat. quart. Med. ſec. Put. Ambr. pr. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Sched. Gud. *quas mens* Med. pr. *tui* pro *pii* Pal. Vat. ſec. m. pr. duo Med. Petav. pr. Cod. Urſin. *Invidiae & tantum* Var. LL. e marg. Parm. *potuere* pro *valuere* Cod. Urſin. *decor* pro *dolor* Med. ſec. *incautus* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *incautum* Var. LL. e marg. Parm. *Me tumor* Vat. quart. inc. Heinſ. Florent. Med. ſec. Put. Oxon. ſec. duo Petav. *timor* tres Vatt. Pal. Oiſel. Med. pr. Exc. Lucenſ. pr. *ingerit* Moret. pr. *egerit*, *ardor* vel *error* Exc. Pat. rec. *Me tamen* Med. ſec. Put. *aut* pro *haud* Buſlid. *licuit* Moret. pr. *perhibent* pro *paribus* Florent. Med. ſec. *Humani* Vat. pr. m. pr. *querelis* Pal. Med. pr. *ſincerum* pro *ſecurum* Med. quart. *convivia* pro *convicia* Var. LL. ed. Antv.

11. *Exceſſit*] *Excellit* Buſlid. *modis* Med. ſec. *nocenti* Petav. ſec. *En ſumat* Med. pr. *En ſumant* Med. quart. *En adſum*, *veniam* Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *adſum &* Vat. pr. Med. ſec. inc. Heinſ. Vat. Livin. Cod. Urſin. *adſum at* Pal. *en veniam* legit Heinſ. *confeſſum* Buſlid. *Hectoreis manibus* Pal. duo Med. *ſaevus* Buſlid. *agnovit* Med. pr. *Ultrices* Florent. cum ſedecim aliis, Exc. Lucenſ. pr. Pat. rec. Ald. & ed. Parm. *fecerat* pro *ceperat* Bonon. *Regem flexere* Pal. duo Med. *fluxere* Med. pr. *Hic Darium* Ambr. pr. *Et famumulus Darium* Pal. duo Med. *Et Darium famulis* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *Darium famulis* inc. Heinſ. *Darius* Vat. ſec. *famuli* Ambr. tert. *famulis* Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Ald. *ſolatus ſeda* Vat. ſec. Cod. Urſin.

12. *Tradita*] *Reddita* conjiciebat Heinſius. *ſpatioſi gaudia* pro *ſpatioſior India* Pal. duo Med. *ut patriae* Ambr. tert. *quodcumque Deorum* Pal. duo Med. *quaecumque* Cod. Epigr. Ambr. *inſultet gladio* Ambr. tert. *poſcatque* Florent. Put. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod Urſin. & Epigr. Ambr. *poſcitque* duo Vatt. Rott. *favorem* Var. LL. ed. Antv. *furorem* vel *favorem* Buſlid. *creſcit* pro *ſequitur* Var. LL. e marg. Parm. *mortalis egeſtas* Med. ſec. *domos* Vat. quart. *ſpoliatur* Vat. quart. Ambr. pr. Var. LL. ed. Antv. *Hinc* — *hinc* legebat Heinſius. *negant* duo Vatt. Rott. Florent. Petav. ſec. Cod. Urſini, *ligant* Med. ſec. *hinc undique* Vat. tert. Buſlid. *mundi* vel *undis* conjiciebat Heinſius, qui adſcripſerat locum Ovid. [vi. Metam. 189.]

Exul erat mundi.

traditur pro *truditur* Pal. Buſlid. tres Med.

26. *quae ſaeva*] *quid ſaeva* Vat. quart. Ambr. pr. *Praetereunt*] hic verſus in omnibus Vatt. & Pal. ſequenti poſtponebatur. *moraſque ſecutus* pro *mortiſque facultas* Buſlid. *Et mollit* Med. pr. *Quod ſtraviſſe* Pal. Med. pr. *calent* Vat. pr. Pal. duo Med. Heinſ. H. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. *valent* duo Vatt. Rott. Oiſel. *volunt* Buſlid. MS. Barthii *calent* Lib. xxv. Adverſ. c. 18. idem tamen *volunt* corrigit Lib. xxxi. cap. 1. *ea mox* Vat. pr. Pal. Oiſel. tres Med. *eadem* Florent. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *relinquent* Petav. pr. *Nec qui* pro *Nec niſi* Oxon. ſec. *mihi* Ambr. pr. *bellantes* Vat. pr. Pal. Oiſel. Ambr. pr. duo Med. *bellates* Med ſec. *bellanti* Sched. Gud. *gaudent* Vat. pr. & ſec. *gaudet* Vat. tert. Florent. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. *Nobilior* duo Med. *Mobiliore fames* Sched. Gud. *fame* Vat. pr. & quart. Oiſel. Med. ſec. *fames* duo Vatt. Rott. Florent. Put. Petav. ſec. Cod. Urſin. & Epigr. Ambr. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *fata* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. *vota* tres Vatt. Pal. *vota* vel *fata* Oiſel. *ingeſtus t. g. luctus* Cod. Epigr. Ambr. *ingeſto vultu* Med. ſec. *luctu* vel *vultu* Moret. pr.

33. *Jam jam*] *Janua* Buſlid. Var. LL. ed. Antv.

Antv. *Lumina* Med. ſec. quod Heinſius per Graeciſmum cepiſſe videtur, nam adſcripſerat *ſc. lumine ſereno. ſupplicibus feſſus* Pal. *feſſus* etiam duo Med. *ſeverus* Moret. pr. *humilisque ſerenus* vel *ſerenos* Buſlid. *Aſpice* Vat. tert. Rott. *Deſpice* Vat. pr. Pal. *Reſpice* Med. ſec. Put. duo Petav. Bonon. Cod. Urſin. duo Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *more* Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *mole* Put. Buſlid. Cod. Urſin. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *morte* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. Petav. pr. inc. Heinſ. tres Med. *ſe comprobat* Pal. duo Med. *undis* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *antris* Var. LL. e marg. Parm. Ald. *rapit* Pal. duo Med. *Rhodopeaque* Vat. pr. Pal. Ald. *Rhodopeia* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. & Lucenſ. pr. *quaſſat* Vat. pr. Pal. *laſſat* duo Vatt. Rott. Florent. inc. Heinſ. Put. Oxon. ſec. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *quaſſat* vel *laſſat* Vat. ſec. Oiſel. Moret. pr. Cod. Urſin.

38. *Incubuit numquam.*] *In brevibus n. c. flamma ſalictis* Buſlid. qui duos ſeqq. omittit. *fama* pro *flamma* Pal. *ſolutis* pro *ſalictis* Med. pr. *metuere Tonantis* Cod. Epigr. Ambr. *annoſos* Med. ſec. Ald. *animoſas* Vat. tert. Florent. *alimoſas* Med. quart. *almoſas* Pal. Med. pr. *cornos* pro *ornos* Med. pr. *Hoc pro ture damus carmen* Buſlid. *Nae praecor* Vat. pr. *redde mihi* Vat. ſec. *mederi* Pal. duo Med. *Quae pro te* Oxon. ſec. Buſlid. *Quod pro te* Pal. *Quod* Med. pr. *pro te* Pal. Buſlid. *Achillea haſta* vet. Gyr. *Achilleis haſtis* Med. ſec. *herbis* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Heinſius adſcripſerat Paſſerat. in Propert. p. 252. & Columna. in Enn. p. 415. *perculerat* Med. pr. *protulerint* Pal. *conſenſit* Pal. duo Med. *non ſi* Put. *ſi ne* Med. ſec. *nec fletu* Pal. Med. pr. *flecteris* tres Med. Rott. Var. LL. e marg. Parm. *vinceris* inc. Heinſ. *frangeris* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. ed. Parm. Heinſius ſeqq. notaverat. *frangeris* V. C. ſic Tibull. Lib. I. Eleg. VIII.

Deſiſtas lacrimare, puer, non frangitur illa.

Propert. Lib. II. El. XVIII.

Frangitur in tacito ſaepe puella viro.

& Eleg. XXVIII.

Frangitur & Juno, ſi qua puella perit.

Cicero in Bruto. *Injuria accepta fregit tamen C. Gracchum patientiâ Octavius. moveris* Pal. duo Med. Heinſ. H. *nunc proſpera* Pal. duo Med. [deerat autem hic verſus Vat. tert.] *cingula proſpera* Ambr. pr. Heinſius ſeqq. adnotavit. „ *Cingula* proprie geſtamen militare. vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 210. f. eadem cum *baltheis*, de quibus fuſe Salmaſ. p. 295. *Erige militiam* Med. ſec. *militiam comitem.* cum στιγμῇ, Vat. pr. *nec pelle* Ambr. pr. *ne pelle* Vat. pr. Pal. Oiſel. tres Med. *ſodalis* Var. LL. e marg. Parm. *ſodali* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Bonon. ſec. deerat vero inc. Heinſ. hic verſus.

53. *inſignes de p. vate triumphos*] ſic tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *ingentes triumphos* Moret. pr. *inſignis triumphus* Var. LL. e marg. Parm. *egregios de p. nacte triumphos* Buſlid. [deerat autem hic verſus Vat. ſec. & tert. Petav. ſec. Florent. Ambr. tert. Cod. Urſin. & Epigr. Ambr.] *& ſpoliis* pro *egregiis* Exc. Lucenſ. pr. *Irruat* Pal. tres Med. Vat. Livin. Sched. Gud. *Inruat* Vat. pr. Ambr. pr. *Serviat* Vat. ſec. Cod. Urſin. *Saeviat* duo Vatt. Rott. *Saeviat* vel *Irruat* Exc. Pat. rec. ceterum in Bonon. hic verſus ſequenti poſtponitur. *Audiat hoc* Florent. duo Med. Put. Moret. pr. *haec* tres Vatt. *longisque* Vat. pr. Pal. Oiſel. duo Med. Ambr. pr. ed. Parm. *longeque* Var. LL. e marg. Parm. *fluentem* pro *flentem*, & dein *muneroſis* pro *numeroſis* Var. LL. e marg. Parm.

AD EPISTOLAM II.

AD SERENAM.

In Lucenſ. pr. ſubnectitur haec Epiſtola carmini in Laudem Serenae cum hac inſcriptione *Ejuſdem Epiſtola ad Serenam.* Vat. pr. & Sched. Gud. habent *Epiſtola ad Serenam de Nuptiis.* in aliis fere deeſt Inſcriptio.

1. *primae ſ. l. taedae*] *primae* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *primo* Petav. pr. Exc. Pat. rec. *primum* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. *prima teda* Vat. Livin. *numina* Vat. pr. & quart. Oxon. ſec. *numine* Florent. Med. ſec. Put. Thuan. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *munere* duo Vatt. Oiſel. *numine* vel *munere* Var. LL. ed. Antv. *complueret Thracia triſtis hiems* Buſlid. *Thracia* Florent. tres Med. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. duo Ambr. vet. Gyr. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. ed. Parm. *Tertia* Ald. *honor* pro *Hymen* Oiſel. *valent* pro *darent* Petav. pr. *cantus ubi ſaepe ſonore* Vat. pr. & ſec. Pal. Med. pr. Petav. pr. Ambr. pr. *cautes* Gev. *cantu ſubis. . . .* Exc. Lucenſ. pr. *cantu ſubiſſe feruntur* Var. LL. e marg. Parm. *cantus ſonori* Vat. quart. *ubique ante ſonoro* Buſlid. *ſaepe ſonare* Ambr. tert. *ſaepe ſonorae* Med. quart [hae duae voces deerant Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Thuan. Put. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr.] *canore* vel *ſonore* Moret. pr. Heinſius conjecerat ex lectione Cod. Buſlid.

Quippe haud immemores cantus, ubi caute ſonora.

Praebuerant Med. quart. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. ed. Parm. *pura theatra* Var. LL. ed. Antv. *cruſtata* pro *Cryſtalla* Florent. *Gryphes*] Heinſius adſcripſerat locum Priſcian. Perieg. p. 384. ed. Pithoel. *pondera magna* Vat. quart. *thori* pro *ſoli* Vat. pr.

9. *Furatae*] *Furato* Vat. tert. *Purgato* Rott. *pratis* Buſlid. *prata* Vat. tert. *columbae* Med. pr. *volucres* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. *retis* pro *roſis* Vat. ſec. Put. Petav. ſec. *rotis* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *mobilium* Buſlid. *oliviferi* Vat. ſec. *odoriferi* Vat. quart. *odorato* Exc. Pat. rec. m. pr. Heinſius adſcripſerat. Virgil. pag. 231. *Nilo Pygmaea grues p. bella* Exc. Lucenſ. pr. *poſt bella grues Pygmaea* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *leges* pro *legunt* Vat. quart. *gerunt* Cod. Epigr. Ambr. *rubra* pro *rubri* Med. ſec. *gramina* Vat. tert. Pal. Florent. tres Med. duo Ambr. *cara* inc. Heinſ. *cana* Vat. pr. Pal. duo Med. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. m. ſec. ed. Parm. *ab extremo* Vat. tert. *felix* pro *Phoenix* Vat. ſec. *cinnama rara* Vat. pr. duo Med. inc. Heinſ. *rata* Pal. *mira* tres Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Put. Thuan. Petav. ſec. Bonon. duo Ambr. Buſlid. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud.

17. *avium pecudumque*] *pecudumve* Vat. ſec. *qua* Put. *lyrae* vel *ferae* Vat. ſec. *Tot opibus* Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *totique* pro *totoque* Bonon. *lyram* pro *nurum* Ambr. pr. *proprium virum* Buſlid. *Ipſam* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *domitam* Vat. ſec. *natae* pro *nati* Exc. Pat. rec. *Non ſprevit* Rott. Med. ſec. Ambr. pr. *ſpernit* Cod. Epigr. Ambr. *deam* legebat Heinſius. *honorem* Pal. Med. pr. *victa* pro *ducta* Exc. Pat. rec. m. ſec. *aram* Vat. quart. *nomina* pro *numina* Exc. Lucenſ. pr. *Praeliaque* Var. LL. ed. Antv. *montem jugalem* Oxon. ſec. *numina* pro *munera* Buſlid. *digna* Vat. tert. Florent. *toris* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *choris* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *curas* pro *cultus* Vat. tert. m. pr.

33. *Orphei*] ita duo Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. tert. Ald. Lucenſ. pr. *Orpheo* Vat. pr. & quart. Pal. Med. pr. *vatis* pro *votis* Pal. duo Med. *Illius exſpectent* Exc. Lucenſ. pr. *Illius exſpectant* Vat. pr. Pal. duo Med. inc. Heinſ. *expellent* Moret. pr. *Illius explent* Thuan. *Explent illius* tres Vatt. Oiſel. Florent. Med. ſec. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Sched. Gud. *ſidera* vel *numina* Rott. *nutus* Vat. ſec. *nutu* Vat. tert. Med. ſec. Petav. ſec. *numen* Exc. Pat. rec. *notum* Pal. *natum* duo Med. *tegitur* Pal. Med. quart. *teritur* Petav. pr. *regitur* quatuor Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Thuan. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Promiſit* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *paſcua plana* Moret. pr. *laeta* vel *plena* Vat. ſec. *tuis* Rott. unde *ſuis* legebat Heinſius.

ſius. *Non quod* Vat. pr. Moret. pr. *Quod nec* Ambr. pr. *tramite* Pal. unde *termite* conjiciebat Heinſius. *Fructuet* pro *Fluctuet* Var. LL. ed. Antv. *Non* Put. duo Petav. Var. LL. e marg. Parm. *Nec* duo Med. inc. Heinſ. Ambr. ſec. Moret. pr. Buſlid. Exc. Lucenſ. pr. *Quod non* Ambr. pr. *ſeges* pro *Ceres* Buſlid. *pretioſa* Moret. pr. *fauce* pro *falce* Ambr. pr. Petav. ſec. *laborat* Pal. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *Auratae feriant* Vat. ſec.

44. *Et pecus*] *penus* Vat. tert. *nemus* Rott. *Et flexit* Vat. ſec. Ambr. tert. *ſocios* Moret. pr. *tremendi* pro *petendi* Vat. tert. m. pr. *numinis unda* Pal. *ſui* Buſlid. *tui* Florent Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *fuit* duo Med. *Quod non perficiet* Vat quart. Ald. *Sed quid non faceret* Thuan. *Sed quid non perfert* Exc. Lucenſ. pr. *proficeret* Pal. *perficeret* Exc. Pat. rec. *praefecit* Put. *ſuffecit* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *perfecit* Vat. ſec. Oiſel. inc. Heinſ. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *perfecit* vel *perficeret* Rott. *ſcribentes* Var. LL. e marg. Parm. *vice* pro *voce* Pal. Med. pr. *ſerena* Buſlid. *orbis* pro *oris* Vat. ſec. *in caſtris* Vat. pr. & quart. Pal. Med. pr. Vat. Livin. *& caſtris* Florent. Med. ſec. Put. Petav. ſec. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *generis* Med. pr. *ne jungeret* Florent. Med. ſec. Sched. Gud. *Purpura*. Thuan. *ſocero* pro *ſancto* Vat. ſec. *aura* Pal. duo Med. *auſa eboro* Vat. pr. *eboro* Thuan. Oxon. ſec. Ambr. tert. *thoro* tres Vatt. Pal. Rott. *quae ſcriptis* Ambr. tert. *ſcriptas* Petav. ſec. *deſpondeat* Oxon. ſec. *diſpondeat* Med. quart. *diſpenderat* Vat. tert. *Conjugis ejuſdem* Vat. tert. Rott. *Conjugis hanc eadem* Ambr. tert. Buſlid. unde *Conjugio hanc eadem* legit Heinſius. *Conjugis eadem* Sched. Gud. *Conjugis haec eadem* Pal. Oiſel. m. ſec. duo Med. *Conjugiis eadem* vet. Gyr. Vat. Livin. inc. Heinſ. Thuan. Oxon. ſec. Bonon. Ambr. pr. duo Petav. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *eadem* tres Vatt. Put. Moret. pr. *tela* pro *dextra* Petav. pr. m. pr. unde *taeda* conjiciebat Heinſius.

55. *votis majoribus*] ſic Vat. Livin. *vatis* Vat. ſec. *vitis* Med. pr. Thuan. Petav. ſec. *vittis* Oiſel. Vat. tert. *Syrtis* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Libyae* duo Vatt. Rott. Oiſel Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Buſlid. duo Petav. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *nimiae diſjicit* Ambr. tert. *diſſonat* Put. Var. LL. ed. Antv. *aula* Petav. pr. *aura* Med. pr. m. pr. *Regina fove* Var. LL. ed. Antv. *ſacerdos* pro *ſecundos* Put. Buſlid. *Abnue* Vat. ſec. *ponte vias* pro *pande* Oxon. ſec. *placari* Buſlid. *proſperiora* Vat. ſec. Ald. Var. LL. ed. Antv. *poſteriora* Vat. pr. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Oxon. ſec. Buſlid. Exc. Pat. rec. ed. Parm. *ſuperiora* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Thuan. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *docuitque* pro *doctumque* Buſlid. *ſervate* pro *ſervato* Vat. ſec. *ſonant* Vat. quint. *parant* Vat. tert. m. pr. *canem* Buſlid.

AD EPISTOLAM II.

AD OLYBRIUM.

In Vat. pr. & Vat. Livin. *Epiſtola ad Olybrium* inſcribitur. In Moret. pr. erat, *Incipit Epiſtola ad Olimbrium*, quod & duo Med. & inc. Heinſii exhibent. Lucenſ. pr. habet *Epiſtola ad Olibrium*, *ut ſibi ſcribat.*

1. *Quid rear*] *reor* Buſlid. *ultro* pro *ullos* Oiſel. *dicta ſalus* Livin. imperite, ut notat Heinſius. *Scribendive* Petav. pr. *Scribendi labor eſt* Vat. pr. *Scribenti labor eſt* Ambr. pr. Heinſius adſcripſerat Rutil. Lib. II. Itin. initio.

Taedia continuo timuit ceſſura labori
Sumere, ne lector juge paveret opus.

quaenam prona Med. ſec. *dura facultas* Pal. duo Med. *tundis* pro *fundis* Pal. *Cicerone* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *Cicerona* Exc. Lucenſ. pr. Heinſius adſcripſerat Auſon. Epigr. 86. *Capanea ruit. Credere* pro *Cedere* Rott. Florent. Put. Var. LL. ed. Antv. *meretur* Buſlid. *jungit opes* Vat. ſec. m. pr. *ſceptra* Ald. *ſcripta* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *qui* pro *quin* Pal. Buſlid. *Confluat* pro *Quum fluat* Buſlid. *imperium* Florent. m. pr. *reportat* Vat. ſec. *retorpet* Florent. *contemnatur* pro *niſi contemnor* Vat. ſec. *tivi* Exc. Lucenſ. pr. *mibi* Ambr. pr. m. pr.

11. *Deſpicis*] *Diſpicis* Exc. Lucenſ. pr. *fas eſt dicere* Petav. pr. *Fervidus* pro *Perfidus* conjiciebat Heinſius. *Excidimuſve* Put. *condit* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. Buſlid. *condat* Pal. *condet* duo Med inc. Heinſ. Put. duo Petav. Ambr. pr. Bonon. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Carceſſiaco* Vat. pr. *Carcheſiaco* duo Med. *Tarcheſiaco* Var. LL. ed. Antv. *Chalcheſiaco* Med. ſec. *Carcheſiaco* Sched. Gud. *Tracenſiaco* vel *Catheſiaco* Rott. *oriare* tres Vatt. Rott. Oiſel. *oriere* duo Med. inc. Heinſ. Bonon. Ambr. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. *loco* Med. quart. *loco* vel *vado* Med. ſec. *Candeſcit* Vat. ſec. *Candeſcet* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Buſlid. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Vat. Livin. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *converſa* Oxon. ſec. *Geticas pruinas* Buſlid. *proluet* Florent. & quatuordecim Codd. Exc. Lucenſ. pr. Ald. & Var. LL. e marg. Parm. *Olybrius* Exc. Lucenſ. pr. *Olymbrius* Vat. tert. Pal. Bonon. duo Ambr. *Olimbrius* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Buſlid. Moret. pr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *ignis* Oiſel. *valuiſſe* Vat. pr. *maduiſſe* Vat. ſec. *fides* Med. pr.

18. *remoraturuſque*] ita Vat. tert. Rott. Put. Buſlid. ed. Parm. *memoraturuſque* Med. ſec. *moraturuſque* Oiſel. Florent. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *miraturusque* Ambr. tert. *ſolaturuſque* tres Vatt. Pal. Petav. ſec. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. *ſalaturuſque* duo Med. inc. Heinſ. qui inde *reſalutatumque* conjiciebat. *feſtino* Moret. pr. *facundo* Vat. pr. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. Var. LL. e marg. Parm. *faecundo* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *voce* Ambr. pr. m. pr. *curſu* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. *fecundos curſus* Ambr. tert. *Libris* tres Vatt. Pal. *Digna tuis* Vat. tert. Rott. Oiſel. Petav. ſec. *Libris atque animis* duo Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *inſinuando* Vat. pr. Ambr. pr. Buſlid. *inſinuata* Put. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *Dignatur tenui* Var. LL. e marg. Parm. *merui* Petav. pr. *nec tibi dedecori Muſa futura v.* Vat. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *Et tibi d. M. futura* vet. Gyr. *Et tibi dedecori non mea Muſa* Oxon. ſec. *Nec tibi d. ſcribere* Med. ſec. *ſcribere? Muſa v.* Vat. tert. Rott. *jam mea M.* Moret. pr. *ni mea Muſa* Ambr. tert. *non mea Muſa* Vat. ſec. & quint. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Buſlid. *n̄ mea* vel *ſit mea* Var. LL. ed. Antv. *Et tibi d. non mea M.* vel *Nec tibi dedecori M. futura* Exc. Pat. rec.

AD EPISTOLAM IV.

AD PROBINUM, UT SCRIBAT.

Epiſtola ad Probinum inſcribitur ſimpliciter in Vat. pr. Med. pr. & quart. inc. Heinſ. Put. Thuan. duobus Petav. & Exc. Lucenſ. pr. in Moret. pr. erat *Incipit ejuſdem ad Probum.* Var. LL. e marg. Parm. exhibent *Ad Probinum Coſ. fratrem Olybrii.* in vet. Gyraldi *Ad Probinum, ut ſcribat.*

1. *inter nos*] *haec quem ſunt* Ambr. tert. *nomen* pro *finem* Moret. pr. *gratas* Oiſel. Put. Petav. ſec. *gratas litera noſtra* Vat. tert. Rott. *caras* quatuor Vatt. Pal. *catas litera grata* Oxon. ſec. *caras litera grata* duo Med. inc. Heinſ. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Thuan. Petav. pr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *gratas litera grata* Med. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *grata* Put. Petav. ſec. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *Me tumidum* Vat. ſec. *tibi te* pro *vel te* Buſlid. *patui* Exc. Pat. rec. *didiciſſe* pro *dixiſſe* Petav. ſec. *uterque* Moret. pr. unde *uterne* conjiciebat Heinſius, vel *utrumqur premit. Ter fluxere* duo Vatt. *jam* pro *dum* Moret. pr. *minorem* pro *priorem* Buſlid. *vetet reverentia* Ambr. tert. *noſtri* Pal. Med. quart. Moret. pr. vet. Gyr. *veri* duo Vatt. *hortatur amor* Pal. Med. quart. *vincit amor* duo Vatt. Pal. duo Med. *Sors* pro *Fors* Bonon. Buſlid. *priſci* Vat. pr. Pal. duo Med. Ambr. pr. Oxon. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *ſocii* Exc. Lucenſ. pr. *Caei* Ambr. tert. *Chii* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Thuan. Bonon. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. m. pr. ed. Parm. *Cei* Var. LL. ed. Antv. *Hac duce*] hic vero & ſeq. verſus deſideratur in Vat. tert.

11. *Audax ut, ſi quid*] ſic ed. Parm. *Audax & ſi quid* Med. ſec. m. pr. *Audax aut aliquis* Moret. pr. *Audax aut ſi quid* Var. LL. e marg. Parm. *Audax aut ſiquidem p. p. videbor* Buſlid. *Audax aut ſi quid penitus p. videtur* duo Vatt. Oiſel. *Audax haud ſi quid p. p. videtur* Vat. quint. *Aut ſi quid vates p. p. videbor* Vat. pr. Pal. *vates* pro *penitus* duo Med. Exc. Pat. rec. m. ſec. Sched. Gud. *videbor* Thuan. Buſlid. Ambr. tert. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *videtur* Oxon. ſec. *ludetur* Put. *videtur* vel *fatetur* Rott. *Arguat* Vat. ſec. Pal. duo Med. *primum te Conſule* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. duo Ambr. Moret. pr. Buſlid. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Latiae grata* Vat. tert. Pal. Rott. Florent. tres Med. Put. Thuan. Petav. ſec. Buſlid. Exc. Lucenſ. pr. *Latiae ceſſit Graja* Var. LL. e marg. Parm. *acceſſit* Vat. pr. Ambr. tert. Vat. Livin. *grata* Oiſel. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv.

15. *Incipienſque*] *Inripienſque* Oxon. ſec. *tuis a faſcibus* Med. quart. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *a faſtibus* Vat. pr. Pal. Oiſel. Med. pr. Ambr. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *affatibus* Vat. tert. Rott. Petav. pr. Oxon. ſec. *omina* Med. quart. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Parm. *omnia* Pal. Oxon. ſec. *debebo* Med. quart. Thuan. duo Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. *delebo* Vat. tert. Pal. Oiſel. Oxon. ſec. *jam potiora* Thuan. deerat autem hoc diſtichon Vat. pr. & quart. *florens*] haec vox deerat Pal. & duobus Med. *Propine* Buſlid. *propina* Exc. Lucenſ. pr.

AD EPISTOLAM V.

AD GENNADIUM EX PROCONSULE.

In Moret. pr. erat *Incipit Epiſtola ad Gennadium ex Proconſule.* quomodo & inſcribitur in Oiſel. Bonon. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *Ad Gennadium Exproconſulem* habet. vet. Gyr. in Vat. pr. Med. pr. & quart. ſimpliciter *Ad Gennadium* exſtat.

vs. 2. *fama ſecunda*] ſic vet. Gyr. *faecunda* Ald. *Graecorum populis* Meſl. quart. *fallaces* pro *gens faſces* Buſlid. *paſcis* pro *poſcis* Var. LL. ed. Antv. *levinas paſcit ſollertia* Buſlid. *faſces* pro *fauces* Put. *pinnis* Buſlid. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *penis* Oxon. ſec. *confixa* Ambr. tert. *relinquit* Med. ſec. *Ut lare* Vat. ſec. *Quo lare* Var. LL. ed. Antv. *Et me contempto* Ambr. pr. Sched. Gud. *concepto* Cod. Epigr. Ambr. *contento* Rott. Ambr. tert. *volat* Med. ſec.

AD EIDYLLIA CLAUDIANI.

PHOENIX. I.

In Med. pr. deſideratur hoc carmen. *Phoenix* inſcribitur in Bonon. & Lucenſ. pr. in Vat. pr. & Moret. pr. erat, *Incipit Phoenix.* inc. Heinſ. *de Phoenice*; Var. LL. e marg. Parm. *de Phoenice ave* inſcribunt. in Put. non erat inſcriptio. Heinſius hic duos novos adhibuit codices, alterum Vaticanum chartac. n. 5346. quem litera A notaverat; alterum Bibliothecae Haſnienſis, itidem chartaceum, litera B ab ipſo notatum.

1. *lucus*] *lucus* vel *Nilus* Ambr. pr. *volat* pro *viret* Vat. tert. m. pr. *banelis* Var. LL. ed. Antv. *aquis* pro *equis* Petav. pr. *ſenſit* Ambr. pr. *Vivida* pro *Humida* Oiſel. *conanti* pro *roranti* Buſlid. *cui* Vat. A. *lumina* Vat. ſec. & D. Ambr. tert. Petav. ſec. Buſlid. Haſn. cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *caſu* Vat. ſec. *curſu* duo Vatt. Rott. Haſn. Buſlid. Florent. Moret. pr. Med. ſec. Put. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg Parm. & ed. Antv. *Inde* pro *Unde* conjiciebat Heinſius. *jubet* pro *rubet* Buſlid. *rotis* vel *notbis* Rott. *Hic* Haſn. Med. ſec. Buſlid. Ambr. tert. *Nec* Exc. Lucenſ. pr. *Junonius ales* Sched. Gud. *Regna tenet* Ambr. tert. *ſolis* Oiſel. *ſolusque*, Vat. pr. Ambr. pr. m. ſec. *Solisque* duo Vatt. item A & D. Rott. Haſn. Florent. Med. ſec. Inc. Heinſ. duo Ambr. Put. duo Petav. Moret. pr. m. pr. Oxon. ſec. cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *plaga*] deerat haec vox Med. ſec. qui *defenſus inique* exhibet. *intactis* Vat. tert. *alitibus* Buſlid. *animalibus* Vat. tert. *animantibus* Vat. A. Haſn. inc. Heinſ. *herbas* pro *oras* Petav. pr. pro *Saeva* Heinſius *Laeva* vel *Scaeva* conjiciebat. *patrii* pro *patitur* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *mundum* pro *mundi* Buſlid.

11. *Par volucer Superis*] *volucres* Vat. pr. Oiſel. *volucrum* Exc. Pat. rec. *qui ſtellas* Ambr. pr. *qui vita* Buſlid. *ſtella qui* Oxon. ſec. *invidus* Ambr. pr. Sched. Gud. *Durandum* inc. Heinſ. *Purando* Exc. Lucenſ. pr. duo vero ſeqq. verſus deſunt in Buſlid. *Talis fervor* pro *Solis fervor* Med. ſec. *ventosque &* Vat. D. *pabula* Ambr. pr. *papula* Oxon. ſec. *libat* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Put. Vat Livin. Exc. Pat. rec. m. ſec. *portat* Petav. ſec *potat* tres Vatt. item A & D. Haſn. Rott. Florent. inc. Heinſ. Bonon. Ambr. tert. Petav. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Tethyos innocuit* Vat. pr. Oiſel. *carpit* Florent. *capiens* Cod. Epigr. Ambr. *pavoris* Vat. tert. *igneus ori* Petav. pr. *criſpatus apex* Vat. ſec. *locat* pro *ſecat* Petav. ſec. *ſerenas* duo Vatt. Cod. Epigr. Ambr. *Antevolat* Med. ſec. *Antevolat Zephyros.* cum στιγμῇ, Vat. ſec. *Zephyrum* Vat. pr. Put. Vat. Livin. *Zephyros* Var. LL. e marg. Parm. *primae* pro *pennae* Vat. pr. *pinnae* Vat. ſec. Oiſel. Med. ſec. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *qua caerulus* Vat ſec. *ſed caerulus* Buſlid. *Ore color* Vat. tert. Rott. Florent. *calor* Bonon. *ſparſoque ſuper* Var. LL. e marg. Parm. *ſimul* pro *ſuper* Vat. pr. & tert. Med. ſec. Vat Livin. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. m. ſec. Sched. Gud. ed. Parm. *ſuper* vel *nitens* Inc. Heinſ.

23. *Hic neque*] *Sic neque* Buſlid. *Hic nec* Vat. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *ſecum* pro *foetu* Oiſel. Me l. ſec. *proleſque ſuis* Oiſel. Med. ſec. *s* Exc. Lucenſ. pr. *ſibi* tres Vatt. item A & D. Haſn. Rott. Florent. inc. Heinſ. Bonon. Put. duo Petav. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Oxon. ſec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Et meritos arcus* pro *Emeritos artus* Med. ſec. *fecunda in morte* Vat. pr. *poſt funera* Moret. pr. *Jamque ubi* Vat. quart. *millenas* pro *mille vias* Buſlid. *longaeva* Vat. A. *receſſerit* Buſlid. Var. LL ed. Antv. *retorſerit* vel *receſſerit* Rott. *retorſerit* probat Heinſius, qui adſcripſerat, ſic *redeuntia ſecula* dixit Claudian. Conſ. Olybr. vs. 2. *aetas* Vat. pr. & D. Med. ſec. Bonon. Exc. Pat. rec. m. ſec. *aetas* vel *aeſtas* Buſlid. *Tot ruerint* Vat. A. Bonon. Ambr. tert. Petav. pr. m. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Tot fuerint* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. *Torruerit* inc. Heinſ. *Torruerint* Vat. tert. & D. Rott. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Petav. ſec. & pr m. pr. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *Corruerint* Put. *Horruerint* Vat. ſec. & quart. Florent. *Torruerint toties acta nec curſibus biems* Buſlid. *homines* pro *biemes* Petav. ſec. *quoties* Oiſel. *totidem* legit Heinſius, qui adſcripſerat locum B. Get. 165. *auctum* inc. Heinſ. Put. *tulit autumnus* Var. LL. e marg. Parm. *dedit* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. ed. Parm.

30. *Tum multis*] ſic Bonon. Put. duo Petav. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr.

pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Trans* Florent. *ſubjungitur* quatuor Vatt. & D. Buſlid. Ald. *ſubmergitur* Ambr. pr. *ſubbucitur* Vat. A. *undis* pro *annis* Put. *boris* Ambr. pr. m. pr. *victus numero* Ambr. tert. *lapſa procellis* Vat. ſec. inc. Heinſ. Petav. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *nutet* Cod. Epigr. Ambr. *vertice* Vat. pr. & D. Oiſel. Med. ſec. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. m. ſec. *culmine* tres Vatt. & A. Rott. Florent. inc. Heinſ. Bonon. Put. duo Petav. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *pronam* Buſlid. *fluctu* pro *flatu* Vat. tert. Rott. Florent. *peroſa* Florent. *abrumpit* Hafn. Ambr. tert. *arrumpit* Buſlid. *arripuit* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Bonon. Ambr. pr. Put. duo Petav. Moret. pr. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *abripuit* Vat. pr. & A. Oiſel. *Jamque ubi decreſcit* Vat. A. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *Debile* pro *Jam breve* conjiciebat Heinſius. *Multum* pro *Segnis* Buſlid. *ſignis* Var. LL. e marg. Parm. *ſtela* Hafn. *ſtila* Cod. Epigr. Ambr. *ſtella* Vat. pr. ſec. & D. Moret. pr. Buſlid. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſtilla* Vat. quart. Oiſel. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *qualis cum* Var. LL. e marg. Parm. *quin & cum* Buſlid. *quamvis tum* ed. Parm. *clivo* pro *dubio* Med. ſec. *Cymbia motu* Vat. tert. m. pr. *medis alae* Vat. ſec. *tranſcendere* Vat. A. *Vix una* Moret. pr. *tum* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Ambr. pr. Exc. Lucenſ. pr. *parat* Vat. tert. *famae* Vat. ſec. *vitae* Petav. pr.

42. *Arentes*] *Ardentes* Vat. D. Florent. *Arcentes* Oxon. ſec. *Zephiri* pro *tepidis* Ambr. tert. *tumulum* duo Vatt. & D. Rott. Hafn. Med. pr. inc. Heinſ. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Componit* Vat. A. *Et ponit* Vat. tert. *Compoſuit* Moret. pr. *parcumque* Vat. ſec. *Haec* Vat. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *blando Solem* Oiſel. inc. Heinſ. *magno Solem* Bonon. duo Petav. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Pat. rec. Ald. Var. LL e marg. Parm. & ed. Antv. *magno ſedem* Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *Solem* Florent. Med. ſec. *magno* tres Vatt. item A & D. Hafn. Rott. Florent. *clamore* Vat. ſec. Petav. pr. *clangore* Vat. pr. & tert. item D. Rott. Oiſel. *magno clangore* Vat. Livin. *magno clamore* Buſlid. *ac ſupplice* Med. ſec. Vat. Livin. *vultu* vel *cantu* Moret. pr. *incendia miſcet* Med. ſec.

48. *adductis*] *abductis* Ambr. tert. *deum* pro *pium* Put. *pubeſcere leto* Buſlid. Ald. *lecto* Vat. tert. & A. Florent *juſſus* pro *rurſus* Petav. pr. *mutatam m. procede figuram* Vat. pr. *flavum* Vat. tert. *flammis* Cod. Epigr. Ambr. *de crinibus* duo Vatt. Ambr. tert. *cum crinibus* Cod. Epigr. Ambr. *jacet* Exc. Lucenſ. pr. *tacet* Vat. pr. *miſſusque* Var. LL. e marg. Parm. *volantem* Rott. Med. ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *fervore ferit* Vat. ſec. m. pr. *nam ſponte* quatuor Vatt. A & D. Rott. *jam* Moret. pr. Ambr. tert. *fronte* Put. *creatur* Med. ſec. hic deficit Vat. D. n. 2807. *orcum* Vat. tert. *ortus* Hafn. *adoratus* Vat. tert. Med. ſec. Oxon. ſec. m. pr. *odoratum* Vat. ſec. *telis* Ambr. pr. Vat. Livin. Var. LL. ed. Antv. *terris* Put. *ſtelis* duo Vatt. A & D. Rott. Vat. ſec. m. pr. *ſtellis* Oiſel. Oxon. ſec. *ſtellis* vel *telis* inc. Heinſ.

60. *Conſumitque ſenem*] *viam* Put. *necem* Petav. pr. *pigros ſpoliis* pro *pigroque polus* Buſlid. *primosque* Moret. pr. *palus* Vat. ſec. *concitet* Put. *ignes* Exc. Pat. rec. m. pr. *Parturiente rogo.* Vat. ſec. *Externum* inc. Heinſ. *Admovet* Vat. A. & D. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *Ammovet* Ambr. tert. *Amovet* Buſlid. *Ammonet* tres Vatt. Rott. duo Petav. Oxon. ſec. *it mortale* Exc. Lucenſ. pr. *remittat* Vat. pr. Put. ed. Parm. *remittant* Var. LL. e marg. Parm. *diſcuſſa* Put. *rigor* Exc. Lucenſ. pr. *velatus* duo Vatt. A & D. Rott. Florent. inc. Heinſ. Bonon. Buſlid. duo Petav. *venis* Vat. pr. & d. *venas* Florent. inc. Heinſ. Ambr. tert. Put. Petav. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *recidivus* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Vat. Livin. *redivivus* Vat. ſec. tert. & D. Hafn. Rott. *cineres nullo* Vat. A. *nullo cineres* Vat. tert. Rott. Florent. *plumaque videt* Buſlid. *plumaque novam* Oiſel. *ſoporem* pro *favillam* Vat. tert. m. pr. *figuram* Med. ſec. *figura* Petav. pr. *gnatus* Vat. tert. *tunc proſilit* Bonon. Moret. pr. Petav. pr. Oxon. ſec. *Succeduntque novis* Med. ſec. *novos* Var. LL. e marg. Parm. *medius* vel *medicus* inc. Heinſ.

72. *manes*] *mores* inc. Heinſ. Put. Moret. pr. Var. LL. ed Antv. *morem* Buſlid. qui & *paternas* exhibet. *Actoremque* Vat. ſec. & D. Bonon. Buſlid. Oxon. ſec. *ab ora* Moret. pr. *felix* pro *velox* Oxon. ſec. *tendit* Buſlid. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *pergit* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Ambr. pr. ed. Parm. *clarum* ed. Parm. *clauſum* Var. LL. e marg. Parm. *glomerantur* pro *comitantur* Moret. pr. *ſtipantque* Bonon. *ſpiſſatque* Buſlid. *ſtipatque* quatuor Vat. & A. Oiſel. *volantum* Moret. pr. *volantes* Florent. *ſtupefacta cohors* Ambr. tert. *longe* inc. Heinſ. *volatu* pro *meatu* Ambr. tert. *e millibus* Var. LL. ed. Antv. *ducis* Put. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *fragrantis* Ambr. tert. Hafn. *flagrantis* quatuor Vatt. & A. *armiger ille* Petav. ſec. *Bella movet* Vat. pr. & quart. Bonon. Ambr. pr. Petav. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *Bella facit* Med. ſec. *fluvio* quatuor Vatt. & A. Rott. Oiſel. *flavo* Hafn. Ambr. tert. *Doctor* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Ductor* Vat. Livin. *Luxurians ſtratis* Exc. Pat. rec. *ornant* Var. LL. ed. Antv. *permuſa* Med. ſec. *perfuſam* Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Buſlid. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. *pompam* pro *veſtem* Vat. tert. m. pr. *perfuſa veſte* Vat. A. qui ſeq. verſum non habet. *perfuſaque murice veſtis* Vat. ſec. *ſignatur equo* inc. Heinſ. *tumidusque* Med. ſec. inc. Heinſ. duo Ambr.

Ambr. duo Petav. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg Parm. *Celſaque* Vat. ſec. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Alta per famulas* inc. Heinſ. *per Tyrias* Vat. tert. Rott. Florent. *famulas* Med. ſec. inc. Heinſ. Bonon. duo Ambr. Put. duo Petav. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv.

90. *centumque adcline columnis*] *fultumque* pro *centumque* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *immane* tres Vatt. & A. Haſn. Rott. *accline* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. m. ſec. Heinſius adſcripſerat. „ ſic *acclinis tumulo* Stat. v. Silv. „ Epicedio in Patrem vs. 36. & Epicedio in filium „ 26. *Acclinis ſcopulo* Val. Flacc. Lib. II. 92. quod „ perperam Carrio mutavit. vid. B. Get. 487. IV. „ Conſ. Hon. 139." *Thabeo* Haſn. *Thabaeo* Ambr. tert. *Thebano* tres Vatt. & A. Oiſel. *Hebano* Vat. pr. *Titano* Buſlid. *in monte* Cod. Epigr. Ambr. *revulſum* Cod. Epigr. Ambr. *revulſus* Var. LL. ed. Antv. *patrio* tres Vatt. Oiſel. Haſn. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. duo Petav. Cod. Epigr. Ambr. *patrio perhibent* Put. Var. LL. ed. Antv. *vultumque nimis* Buſlid. *veneratur* Med. ſec. *veneratus* Sched. Gud. *veneratus* vel *comitatus* inc. Heinſ. *deſtinat ultro* Buſlid. *mirata* quatuor Vatt. & A. Haſn. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. *Lumina* duo Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Ambr. tert. Put. duo Petav. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſpumant* Vat. tert. Put. *Phoebo* pro *fumo* Vat. ſec. m. pr. *perductus* Vat. A. Ambr. tert. *Provenit Indus odor* Moret. pr. *Pervenit intus odor*. Vat. quart. *Pervenit Indus odor*. *penetrat* duo Vatt. & A. Haſn. Rott. Var. LL. e marg. Parm. *Indus odor penetrat nares* Vat. pr. Med. ſec. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. Vat. Livin. ed. Parm. *migrantis* Med. ſec. Var. LL. ed. Antv. & ita Heinſius legebat adſcripto loco IV. Conſ. Honor. 483. *ſtagnantis* legit Gevart. MS. ad Stat. p. 182. ed. Gronov.

101. *ſolvimur omnes*] *ſolvitur omnis* Put. *Haec, tibi* Moret. pr. *ſuppeditant* tres Vatt. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. Moret. pr. *ſuppeditat* inc. Heinſ. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *nec te moritur* Buſlid. *moriente ſuperſtes* Med. ſec. *reſolvuntur* tres Vatt. & A. Haſn. Rott. Florent. inc. Heinſ. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. duo Petav. Exc. Pat. rec. m. pr. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Fuderat* Cod. Epigr. Ambr. *illatas* Med. ſec. *flagrantibus* Buſlid. *terroribus* Ambr. tert. *aſſerit* Petav. ſec. *affuit* Petav. pr. *amnis* Buſlid. *annus* Florent. Med. ſec. Bonon. duo Ambr. Put. duo Petav. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. in quibus & *cladis* pro *clades* exſtat. *capit* Moret. pr. *Edomitus* Petav. pr. *tellure manus* Oiſel. *In te* Ambr. pr. *dira* Vat. pr. Ald. *diva* Petav. pr. *jura* Buſlid. *dura* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Ambr. tert. Put. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. *aut ſtamina* Vat. A. *non* ed. Parm. *nec* quatuor Vatt. Haſn. Oiſel. Buſlid. Var. LL. e marg. Parm. *vis* pro *jus* Moret. pr.

HY-

HYSTRIX. II.

Vat. pr. non habet hoc carmen. Med. quart. inſcribit *de Hiſtrice ave. De Hiſtrice* Moret. pr. Lov. *de Iſtrice* Med. pr. *De Hyſtrice* Exc. Lucenſ. pr. *Bucuſta* vet. Cod. Daniel. *De Hiſtrice, quem dicimus porcum ſpinoſum* ed. Parm. in Var. LL. e marg. Parm inſcriptio deerat. de Hyſtrice vid. Plin. Lib. VIII. cap. 38. Friſchlin. in Callimach. p. 26. Pantin. in Apoſtolium p. 319.

1. *Stympbale*] *Tympbale* duo Med. *tandem ſparſiſſe* Rott. *Non incredibilis* Vat. ſec. *Haec mibi terribilis* Moret. pr. *crudelis* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ferratae fab. pennae* Buſlid. *furatae fabula pinnae* Lov. *ſpicula* pro *fabula* Pal. *pinnae* inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *pennae* Vat. tert. & quart. Oiſel. Florent. tres Med. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed Antv. m. ſec. *dies* Florent. *dies q* Buſlid. *Hiſtris* Buſlid *Hiſter* Pal. duo Med. *oves* pro *aves* Florent. *longius illis* Buſlid. *Aſſimilat* Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. *Aſſimulat* Vat. tert & quart. Pal. Florent. duo Med. Moret. pr. Ambr. tert. Buſlid. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *portum* Pal. *minutae cornua* Pal. duo Med. *felis* Vat. ſec. m. ſec. *ſumme fronte* Lov. *oculos* Pal. Petav. ſec. *oculos rubor igneus ardet* duo Med. ed. Parm. *muro* Buſlid. *natura* pro *dignata* Vat. ſec. *damnata* Buſlid. *jaculisque rugens* Lov. *ingens* Exc. Lucenſ. pr. *vigens* Inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *minax* Ambr. pr. Moret. pr. *Pictatura* id. Moret. *teneri* pro *tenaci* Pal. duo Med. *Alvum ſubtraxit* Ambr. tert. *Alvo ſubtraxit* Bonon. *Alba ſubattraxit* Exc. Lucenſ. pr. *Albas ubi traxit* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Altera* duo Vatt. Pal. Oiſel. Lov. Buſlid. Oxon. ſec. *Alvum* Vat. ſec. *ſubtraxit* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Lov. Buſlid. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ſubtraxi* duo Med. *ſubſtraxit* Ambr. pr. Moret. pr. *Ardua ſubtraxit* Cod. Epigr. Ambr. *Altera ſuccreſcit* vel *Alba ſubattraxit* vet Gyr. *calori* Buſlid.

14. *Tincta vices*] *Cuncta neces* Rott. *Tincta* Lov. *Cincta* Vat. tert. Pal. Oiſel. *Cuncta* Vat. ſec. inc. Heinſ. *patris* pro *ſpatiis* Pal. *patriis* Med. quart. *internigrantibus* Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Florent. duo Med. duo Heinſ. duo Petav. vet. Gyr. Put. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *intermigrantibus* Bonon. Med. ſec. Rott. *intus migrantibus* Var. LL. ed. Antv. *ſolitae* Buſlid. *pinnae* Lov. Ald. *ſolae primae* Ambr. tert. *pennae* vet. Gyr. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *ſpinae* Buſlid. *pugnae* Vat tert. Florent. Med. ſec. *pumae* Med. quart. *Lenis* pro *Levis* Vat. ſec. Pal. Rott. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. pr. Lov. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *producit in amnem* Vat. tert. Florent. *τὸ acumen* deerat Rott. *facies* Med. ſec. *acbini* duo Med. *manent* Epigr. Ambr. *propulſat* Ambr. tert. *praepungit* conjecerat Heinſius. *ictibus* Moret. pr. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *ultra* Lov. *regit* Vat. ſec. *tegit* Med. quart. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Bonon. Moret. pr. duo Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *tortumque* Med. ſec. *totumque* Rott. Florent. duo Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put. Petav. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. *excuſſo* Vat. Livin. *emiſſo* Buſlid. *ſequentum* Pal. duo Med. *mucronum* Exc. Lucenſ. pr. *conſanguineos* Lov. m. pr. *cum ſanguineis* duo Med. vet. Gyr. Oxon. ſec. *armat* pro *armos* Buſlid.

26. *ſtimulis*] *ſimul &* Buſlid. *ferarum* Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *tubarum* Put. Lov. Petav. ſec. deerat hic verſus Moret. pr. *cognatis* Put. *cognatis c. conſurgere* Var. LL. ed Antv. *caſtris* Vat. ſec. *telis* inc. Heinſ. *anguſta* ed. Parm. *ſtrepitus ferit* Put. *fuit* Ambr. pr. *parcusque* Ald. *fuit* pro *ſui* Pal. duo Med. *timor* duo Vatt. Pal. Oiſel. *tumor* i.e. *ira* legit Heinſius. *atque ita* pro *itaque* Vat. ſec. *jactus* Var. LL. e marg. Parm. *tantus* Florent. *cautus* Vat. tert. *tractus* Vat. ſec Pal. Rott. Oiſel. tres Med. Heinſ. H. & inc. ejusd. Put duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *Terror* Vat. pr. Pal. duo Med. duo Heinſ. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *babet* Oiſel. *totum* pro *certum* inc. Heinſ. *circum* Cod. Epigr. Ambr. *fallatque tenorem* Put. *timorem* Vat. ſec. *Mota* Oiſel. m. ſec. *Muta* duo Vatt. Pal. *Mixta* Var. LL. ed. Antv. *regit* Lov. Buſlid. Ald. *viſus* Pal. Buſlid. *niſus* duo Vatt. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Lov. Cod. Epigr. Ambr. Ald. Var. LL. e marg. Parm.

35. *Quid labor*] ita Ald. *Quis* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. *bumanis* Buſlid. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ratione fugaci* Rott. *Profuit* pro *Proficit* Vat. ſec. *Perficit* Vat. tert Florent. *tracibus* Vat. tert. *Cortinia* Lov. Buſlid. *Cortynia* Oxon. ſec. *Gortinia* Var. LL. e marg. Parm. *campis* Vat. ſec. Buſlid. *captis* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *raptis* Florent. *intendet* Rott. *incendunt* Med. ſec. *intendos* Ambr. tert. *taurino* Exc. Lucenſ. pr. *taurinos* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *taurino viſcere* Var. LL. e marg. Parm. *taurinos mittere* Oxon. ſec. *viſcere* Exc. Lucenſ. pr. Ald. *vincere* inc. Heinſ. m. ſec. *mittere* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ.

Put.

Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. ed. Parm. *intendere* Cod. Epigr. Ambr. *pennis* Petav. ſec. Ambr. tert. Buſlid. *pugnis* Pal. duo Med. *pinnis* Vat. tert. *pennis* pro *ferroque* Med. ſec. inc. Heinſ. *bellua* inc. Heinſ. Petav. pr. *beſtia* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *Externam*] deeſt hic verſus Lov. *ſunt* pro *fert* Florent. *tecum* Pal. Med. pr. *ſeque utitur* Buſlid. *Unde aliis* pro *Unum animal* Buſlid. *continet* pro *poſſidet* Lov. *arces* Petav. pr. *induſtria veſte* Med. ſec *Finxit* pro *Fluxit* Vat. ſec. *Flexit* Lov. *ab extremis* Pal. Med. pr. *quidquid petit* Pal. duo Med. *Ciconas* Oxon. ſec. Lov. Buſlid. *Cyconas* duo Vatt. Pal. Florent. tres Med. duo Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *ferine* pro *ferire* Vat. ſec. *pecudis* vel *volucris* Oiſel.

TORPEDO. III.

De Torpedine inſcribitur hoc carmen in Vat. pr. & Moret. pr. in Bonon. & Var. LL. m. Parm. deerat Inſcriptio. Codex Hafnienſis Bibl. chartac. quem litera A notaverat Heinſius, habebat quoque hoc carmen. De *Torpedine*, quae Νάρκη, vid. Plin. Lib. XXXII. cap. 1. Joh. Rhodium ad Compoſ. XI. Scribon. Largi. Antigon. Hiſt. Mirab. cap. LII.

1. *dirae*] ſic Vat. pr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. *mirae* quatuor Vatt. Pal. Hafn. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *turpidinis* Buſlid. *torpedinis* Moret. pr. *arcem* Vat. tert. *Audit & merito* Ald. *Audit & emerito* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *Audiit & merito* quatuor Vatt. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. e marg Parm. *emeruit* Med. ſec. *ſegniſque* Pal. *ſegnis molliſque* Petav. ſec. *ſegniſque obnoxia natu* duo Med. *tactu* quatuor Vatt. *natu* Pal. *natatu* Hafn. *obnoxia tactu* Buſlid. Oxon. ſec. Ald. Var. LL. ed. Antv. *obnoxia tractu* Ambr. pr. *obnixa notatu* Med. ſec. *obnixa natatu* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Heinſius adſcripſerat „ *natus* pro *natatus*. ſic *natio* pro *natatio*. vid. Sal„ maſ. ad Hiſt. Aug. p. 293. *in attritum v. l. ſerpſit* Pal. *fortuna veneno* Vat. tert. Florent. *membra rigent* conjiciebat Heinſius. *armenta* Ambr. pr. Sched. Gud. *armata* omnes Vatt. Hafn. Pal. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. *properas* pro *proprias* legebat Heinſius. *non* pro *juvat* Buſlid. *juvit* duo Med. *Impedit* pro *Utitur* Buſlid. *Uritur* duo Med. Put. *longe diſtenta* Rott. *undas* pro *algas* Buſlid.

10. *Hac confiſa jacet*] ſic Florent. *Tactu fiſa jacet* Hafn. *Ac confiſa jacet* Vat. tert. Rott. Florent. m. ſec. *Ac tactu confiſa jacet* duo Vatt. Petav. ſec. *Attactu confiſa jacet* Oxon. ſec. *Attactu confiſa ſuo* Var. LL. e marg. Parm. *Ad tactum* Var. LL. ed. Antv. *Tactu confiſa jacet* Pal. Med. quart. *Attactu* Med. pr. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. *Attactu confiſa jacet & laeta reſurgit* Med. ſec. *A tactu confuſa jacet, ſucceſſu laeta reſurgit* Buſlid. *Tactu fixa jacet, ſucceſſu laeta reſurgit* Ambr. tert. *Attactu confiſa ſuo, tum l. reſurgit* Ambr. pr. m. ſec. *Tactu fica jacet* Vat. ſec. in Vat. pr. erat.

A tactu confixa ſuo. . . . . . .
Qui tetigere jacent. ſucceſſu laeta reſurgunt:

quod & Ambr. pr. habet, in Exc. Lucent. pr. erat,

Attactu confiſa ſuo immobilis baeret,
Qui tetigere jacent. ſucceſſu laeta reſurgit.

Qui tetigere jacent ed. Parm. in vet. Gyr. immutato ordine verſuum erat,

Qui tetigere jacens. ſucceſſu laeta reſurgens
Attactu confiſa ſuo, immobilis baeret.

ferox Var. LL. e marg. Parm. *feros* duo Vatt. Moret. pr. *ſuos* ed. Parm. *depoſcitur* Petav. ſec. *me vicior* pro *incautior* Vat. ſec. *ullum* pro *aera* Buſlid. qui ſeq. verſum ita repraeſentat,

Hauſerit & totum jam perdidit omne venenum.

armis pro *hamis* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. m. pr.

14. *Non fuit aut vano*] *Non ſunt haud vano* Buſlid. *furit* quatuor Vatt. Hafn. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Petav. ſec. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud. *fuit* Exc. Lucenſ. pr. *vario* pro *vano* Vat. ſec. *tollere* inc. Heinſ. *Et propius* Petav. ſec. *Si propius* Med. ſec. *potius* tres Vatt. Pal. *longae* Exc. Pat. rec. m. pr. *junget ſe* Buſlid. *junxit* duo Vatt. *longoque* Vat. pr. *per herbas* Vat. quint. *effundere* Moret. pr. *flamina* duo Vatt. *vix alta* Florent. *atra* Ambr. tert. *fructuſque* Pal. *fluctuſque* Florent. tres Med. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Buſlid. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. *ventura* Vat. tert. Hafn. Oiſel. Florent. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *vectura* Rott. Var. LL. ed. Antv. *victura* quatuor Vatt. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Oxon. ſec. *vinctura* Ambr. tert. m. ſec. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *nectura* Ambr. pr. Med. ſec. *tentura* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *negat* pro *ligat* Vat. tert. *concerto* Put. *conſerto* Buſlid. *exarmatus* vel *exanimatus* Cod. Epigr. Ambr. *habena* tres Vatt. Pal. *harena* Ecc. Pat. rec. *avena* Vat. tert. Hafn. Rott. Florent. Med. ſec. Put. Petav. ſec. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. *avena* vel *habena* Vat. quint.

N I L U S. IV.

In Exc. Lucenſ. pr. & Sched. Gud. *Nilus* hoc carmen inſcribitur. in Vat. pr. & Moret. pr. erat *Nilus incipit.* De *Nilo* vid. Ammianum Lib. XXII. p. 246. 247. 248. & not. Lindenbrog. p. 119 & ſeqq. Lucan. Lib. X. & Senec. Nat. Quaeſt.

1. *proſcindit*] *proſcindis* Buſlid. *proſcindi* Moret. pr. *nec ſperat* Med. quart. Put. Var. LL. ed. Antv. *noſſe parat* Vat. ſec. Oiſel. Med. ſec. Petav. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *Cum graviter* Med. ſec. Buſlid. *flamine* pro *frigore* Moret. pr. *arcus v. luce ruberent* Buſlid. *Aegyptus* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *Aegyptos* Hafn. Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *ferat* Med. ſec. *ſeveros* pro *ſerenos* Buſlid. *ipſe vebit* Med. ſec. *Niluſque* Med. ſec. Buſlid. *redundat* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *redundant* Cod. Epigr. Ambr. *tractu rapido* Vat. tert. Florent. *elapſus* Pal. *elatus* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *auſtris* Vat. pr. Pal. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *antris* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Sched. Gud. *Flammigerae* Put. Ambr. pr. Buſlid. *Flammiferae* tres Vatt. Hafn. Pal. Rott. Oiſel. *cuicumque* pro *Cancrique* Petav. ſec. *Fraudibus in noſtris* pro *Fluctibus ignotis* Med. ſec. *innumeris* Hafn. Ambr. tert. *in noſtris* Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *veſtrum* pro *noſtrum* Med. pr. *procumbit* Petav. pr. *percurrit* Ambr. tert. *in aequor* pro *in orbem* Buſlid.

11. *cadens*] *labens* Pal. duo Med. *contigit illi* Put. *ſine fertur teſte* Petav. ſec. *ſi non fert* Cod. Epigr. Ambr. *perfundens* Med. ſec. Ambr. tert. Buſlid. *aliena* Bonon. *alienis conſcia rebus* Exc. Pat. rec. *teli* pro *coeli* Petav. ſec. *means* pro *ruit* Buſlid. *vaporem* Petav. ſec. *vapori* legebat Heinſius; *Inrorat* Vat. pr. *Meroem* Put. Thuan. Petav. ſec. *Perſaſque* Buſlid. *Bleſaſque* duo Vatt. Oiſel. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Blemyaſque* Vat. pr. & tert. Vat. Livin. *Blemyaſque* vel *Bleſaſque* Rott. Bonon. Ambr. tert. *ferox* tres Med. *Sienem* Buſlid. *Syenem* Vat. pr. *Syenen* inc. Heinſ. *Infelix* ed. Parm. *infrenus* Ambr. pr. m. ſec. *infrenis* Vat. pr. duo Med. Ambr. pr. m. pr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Sched. Gud. *effrenus* Hafn. Med. ſec. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. *effrenis* duo Vat. Rott. Oiſel. Var. LL. e marg. Parm. Heinſius adſcripſerat „ recte V. C. *infrenis Garamas*, ut *Nu-*
„ *midae infrenes* Virgilio. *effrenis* eſt, cui lar-
„ gius indulgetur frenum. ſic *effrenatus equus*
„ Spartian. in Severo p. 68. l. 31. de quo lo-
„ co vid. Salmaſ. p. 136. & *effrena libido* p. 74.
„ Ovid. de Tereo,

——— *effreni captus amore.*

„ ut citant antiqui Grammatici. vulgo *inopino.* *Daramas* Buſlid.

21. *Girraeus*] *Girreus* Florent. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. *Cirraeus* Pal. *Cirreus* duo Med. *Gyrreus* Vat. pr. *Glareus* Moret. pr. *Gyareus* Oiſel. Hafn. Vat. Livin. Var. LL. e marg. Parm. *Guareus* Petav. ſec. *Cyareus* Rott. Exc. Lucenſ. pr. *Giareus* Vat. ſec. Put. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *Getulus* Med. ſec. vid. Claver. Coronid. Miſc. Cap. XIV. *dentes qui* tres Vatt. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *velat* Vat. tert. Oiſel. Florent. Med. ſec. *crimen* Med. ſec. *religata* Buſlid. *velata* Vat. pr. & tert. Hafn. Pal. Rott. Oiſel. *vellata* Exc. Pat. rec. *vallata* Vat. ſec. *aevo* pro *vero* Petav. ſec. *ſimili* Cod. Epigr. Ambr. *ſimilis cauſſa* Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Petav. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Siculis* Med. ſec. *ſimilis* Vat. ſec. *cauſſa* inc. Heinſ. Med. ſec. *Aut* Vat. ſec. Med. ſec. Put. duo Petav. Ambr. tert. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Ut* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. *namque ille* Buſlid. *Non* Buſlid *Non circumfuſo* Vat. ſec. Petav. pr. *circumciſo* Oxon. ſec. *circumfuſos* Cod. Epigr. Ambr. *circumfuſus* Pal. Med. pr. & quart. Buſlid. *umbre* Cod. Epigr. Ambr. *circumfuſos imbres* Med. ſec. *populis* pro *ſcopulis* Pal. Moret. pr.

27. *alias produxerit undas*] *altas* Med. quart. Buſlid. Exc. Pat. rec. *produxerit* Vat. Livin. Buſlid. *altas produxerit umbras* Exc. Lucenſ. pr. *produxit in undas* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *produxit in umbras* Vat. ſec. Oiſel. Med. ſec. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *undas* vel *amnes*

Oiſel. *retinens* Buſlid. *Nymphae* pro *ripae* Exc. Pat. rec. m. pr. *Fulmina* Ald. *cum* Florent. *tum* Vat. quart. *mutato rure* Exc. Lucenſ. pr. *rite* Vat. ſec. Oiſel. Med. ſec. Put. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *more* Buſlid. *fluvios* Med. ſec. *ſpoliaverat* Rott. Med. ſec. *aeſtus* Vat. pr. & tert. Pal. Vat. Livin. *aeſtas* Med. ſec inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. m. ſec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Haec* duo Petav. *Non* Med. ſec. *natura refert Nilo* Oiſel. Med. ſec. *vires* pro *partes* Ambr. pr. *vices* Sched. Gud. *undae* pro *unum* inc. Heinſ. *agmen* pro *amnem* Pal. duo Med. *Quoque die* Vat. ſec. Med. ſec. Buſlid. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Cumque* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Florent. duo Med. Exc. Pat. rec. m. ſec. ed. Parm. *Comque* Ambr. pr. *diu* inc. Heinſ. *canit* pro *canis* Med. ſec. *rapto* Pal. *madidas* id. Pal. *madidus* duo Med. *rapidos* Vat. tert. *venaſque calore* Vat. pr. & tert. *calorem* duo Med. *colorem* Pal. *canoſque calores* Oxon. ſec. *varioque calore* Hafn. Ambr. tert. *vanoſque calores* Vat. ſec. Oiſel. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Ambr. pr. Bonon. Moret. pr. Exc. Pat. rec. m. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *venaſque calore* vel *vanoſque calores* Rott. *radiiſque* Put. Petav. ſec. *aris* pro *axis* id. Petav.

36. *vebit*] ſic vet. Gyr. *venit* tres Vatt. Hafn. Pal. Rott. Oiſel. *Defectis ſolitum referens* Vat. pr. & tert. Vat. Livin. *Defectu ſolitumque ferens* Var. LL. ed. Antv. *Defectis ſolitumque ferens* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Defectum ſolitumque ferens* Vat. ſec. Hafn. Med. ſec. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Ald. *Defectum ſolitum referens* Ambr. pr. *deferens* Pal. *Defectum ſolitumque ferens* vel *ferens* inc. Heinſ. *altior* pro *acrior* Ambr. pr. *ſeſe pendentibus* Oiſel. Med. ſec. Put. Petav. ſec. Buſlid. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. cum gloſſa *i. e. pronis. petentibus* Vat. pr. m. ſec. & tert. Pal. Rott. Florent. Med. pr. inc. Heinſ. Petav. pr. Ambr. pr. Oxon. ſec. [deerat hic verſus Vat. ſec. Ambr. tert. & Cod. Epigr. Ambr.] *aeſtuat* pro *explicat* Petav. pr. *jaceat* Oxon. ſec. *jactet* Bonon. *ſaepe* pro *forte* Buſlid. Exc. Pat. rec. *ſapore* Pal. *vapore* Vat. ſec. *aeſtiva* pro *armenta* Petav. pr.

M A G N E S. V.

Magnes. Inſcribitur ita hoc carmen in Vat. pr. & Exc. Lucenſ. pr. in Codice chartaceo Bibliothecae Haſnienſis, quem litera A hic notaverat Heinſius, [eumdem puto, quem litera B ſignavit Idyll. I.] erat, *Claudiani Poetae Alexandrini de vi Magnetis lapidis incipit.* in Med. pr. & quarto deſideratur. De *Magnete* Tzetzes Chiliad. 140. Pantin. in Apoſtolium p. 315. 325. 326. Zenob. p. 85. atque illic Schott.

1. *Quisquis*] *Si quis* Bonon. *ſollicitat* Petav ſec. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *mundum* Vat. Livin. *mundi* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *mundi rat. ſecurus* Exc. Lucenſ. pr. *rimatur* Vat. pr. Oiſel. *miratur* Vat. ſec. & tert. Buſlid. *minavit* Exc. Laeti m. pr. *laboret* Med. ſec. *Defecta* Vat. tert. *cometes* Buſlid. *ruant venti* conjiciebat Heinſius. *Commoveat* Vat. tert. Rott. *Concurrat* Exc. Laeti. m. pr. *Concutiat* Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Parm. *ventus* pro *motus* Vat. pr. m. pr. *fulmina* Vat. Livin. *flumina* Moret. pr. Buſlid. *quae ſ. ducat origo* duo Vatt. Haſn. Rott. Exc. Laeti. *quis ſ. d. hiatus* Vat. pr. Med. ſec. Put. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Sched. Gud. *tonant* Med. ſec. *limine* Bonon. Oxon. ſec. *flumine* Buſlid. Moret. pr. *fulgeat* Vat. Livin. *Hoc* tres Vatt. Haſn. Rott. Oiſel. Exc. Laet. *Haec* Florent. Med. ſec. Moret. pr. *verum* Vat. pr. Oiſel. Vat. Livin. Exc. Laeti. *velim* Ald. *veri* duo Vatt. Haſn Florent. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *expediam* Med. ſec. *expediant* tres Vatt. Haſn. Rott. Oiſel. Exc. Laeti. *expediat* Ambr. pr. *experiar* conjiciebat Heinſius. *cognoſcere* pro *cognomine* Ambr. tert.

11. *non candida*] ſic Haſn. Rott. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *nec candida* Oxon. ſec. *non pectora virginis ornat* Vat. pr. Oiſel. *non candida virginis ora Collo nec* Vat. ſec. Florent. Petav. ſec. *ora* pro *ornat* Vat. tert. Buſlid. *Colla*] deeſt hic verſus Vat. pr. & Oiſel. *ſplendent* Moret. pr. *ſingula* pro *cingula* duo Vatt. Bonon. Buſlid. Oxon. ſec. *morſus* Florent. *Jubeas miracula* Bonon. *Tunc* tres Vatt. Haſn. *Tum* Petav. ſec. *ſuperat pulchros* Exc. Laeti. *pulchros ſuperat* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Buſlid. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *ſuperet* Vat. pr. m. ſec. *Eoi* Vat. ſec. *Indus ſcrutatur* Vat. Livin. *India* Rott. *Indi ſcrutantur* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Indis* Vat. ſec. Petav. ſec. Ald. *Indi* Put. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *ſcrutantur* Vat. ſec. Haſn. Petav. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *nigra alga* Moret. pr. *rubram algam* Vat. pr. Oiſel. Ambr. pr. Med. ſec.

16. *Nam ferro*] Med. ſec. Ambr. pr. m. ſec. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. *Ex ferro* duo Vatt. Rott. Haſn. *Et* Var. pr. Put. *vigore* Vat. pr. Med. ſec. Ambr. pr. *vigorem* Haſn. *rigorem* Ambr. tert. *hic dulces — hic* Moret. pr. *hoc — hoc* Florent. Put. duo Petav. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *haec* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Ambr. pr. inc. Heinſ. Exc. Laeti. *hoc dulces* Bonon. *epulas dulces* Vat. ſec. *haec* Var. LL. ed. Antv. *renovas* Vat. tert. *revocat* Buſlid. *infuſa* Vat. pr. Oiſel. Med. ſec. Ambr. pr. *vigores* Haſn. *rigorem* Vat. tert. m. pr. *vaporem* vel *rigorem* Moret. pr. *Hoc abſente*] hic & ſeq. verſus deſiderantur in Vat. pr. & Oiſel. *ſanguineas* Put. *laſſat* pro *laxat* Moret. pr. *in otia gentes* Ambr. pr. Sched. Gud. *communia* vel *convivia* Moret. pr. *Forma viret* Petav. pr. *Magnetia* Haſn. Med. ſec. *Magnetida* Vat. tert. Rott. Florent. *conjugium* Exc. Pat. rec. m. ſec. *Ducit* Moret. pr. Ald. *flamma* vel *amor* Exc. Laeti. *thoros* Oiſel. *choros* vel *faces* Exc. Laeti. *feſta frondentia* Var. LL. e marg. Parm. *frondent feſtaque* Vat. tert. Exc. Laeti, ed. Parm. *Lumina* Florent. Var. LL. ed. Antv. *thalamos* Vat. pr. Oiſel. Vat. Livin. Exc. Laeti. *thalamum* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv.

30. *Hic mirum*] *Hinc* Exc. Laeti. *Hoc* Florent. Buſlid. *choros* Med. ſec. inc. Heinſ. *choros mita* Buſlid. *mirata* Bonon. *mutata* Vat. ſec. *motu* pro *flatu* Vat. ſec. Heinſius adſcripſerat locum Lucret. Lib. VI.

Impellant ut eam magneſia flamina ſaepe.

de magnete plura habes ibidem. *Et tandem* Med. ſec. *galeaque* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. Buſlid. *galeaeque* Exc. Lucenſ. pr. *torum* pro *totum* Exc. Laeti, m. pr. *ſpiraminis ictu* Buſlid. *Alternis* Vat. ſec. Exc. Laeti. ed. Parm. *Arcanis* Var. LL. e

marg. Parm. *geminis* Rott. *gemina* Moret. pr. *pronuba fre* Exc. Lucenſ. pr. *color* Petav. pr. *infudit* Vat. pr. Med. ſec. Ambr. pr. Buſlid. Vat. Livin. *nutrit concordia* Med. ſec. Put. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *ſaucia ſenſit* Hafn. Ambr. tert. *Materiam* Vat. pr. & ſec. Oiſel. Exc. Laeti. *Materiem* Florent. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. *placidumque c. c. amorem* Put. Var. LL. ed. Antv. *placitoſque* Exc. Laeti. *placiduſque* Buſlid. qui & *amorem* habet. *ignoſcit* Vat. Livin. *igneſcit* vel *agnoſcit* conjiciebat Heinſius.

44. *horrificum*] *horriferum* Buſlid. *multum* Oiſel. *vultum* Vat. pr. Exc. Laeti. *vultu* Florent. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *ſtrictis* Vat. pr. Exc. Laeti. *triſtes* duo Vatt. Hafn. Rott. Oiſel. Florent. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *aeſtuat* pro *aſperat* Vat. tert. *mollitque* Vat. pr. Vat. Livin. Exc. Laeti & Pat. rec. m. ſec. *ſolvitque* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *timorem* Vat. ſec. Florent. Buſlid. *temperat igni* Vat. pr. & tert. Hafn. *igne* Vat. ſec. Florent. Buſlid. *temperat igni* Vat. pr. & tert. Hafn. *igne* Vat. ſec. vet. Gyr. *Pax animi* Med. ſec. *nocentes* pro *calentes* inc. Heinſ. *commiſſa poteſtas* Moret. pr. *penetrans & mira poteſtas* Buſlid. & tum *Quam* pro *Quae* legendum. *Ut magnum* Oiſel. *numen* pro *fulmen* duo Vatt. Rott. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *flumen* Var. LL. e marg. Parm. *teloque relicto* Med. ſec. Petav. ſec. *cogit* Oiſel. Ambr. pr. *calentia* Moret. pr. *ſenſu* Buſlid. Ald. *Et lapidi ſuus ardor ineſt* Buſlid. qui & *cum marmore* exhibet.

APO.

A P O N U S. V I.

Aponus inſcribitur hoc carmen in Vat. pr. inc. Heinſ. Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr. Med. pr. habet *Aponus de aquis Patavii*. Cod. Thom. Bartholini Raptui Proſerpinae adnexus exhibet, *Claudii Claudiani de fonte Aponi Elegia incipit*. in ed. Parm. erat. *De Apone* [l. *Aponi*] *balneis*. Vid. Caſſiodor. ad Archiatrum. Gyrald. Martial. Lib. v. Lucan. Lib. vi.

1. *Fons*] *Mons* Ambr. pr. *Antenoniae* Vat. ſec. *Autonöe* Med. ſec. *Antioneae* inc. Heinſ. *Autheoneae* Petav. pr. *Antenoneae* Vat. tert. *porrigit* Vat. ſec. Oiſel. *corrigis* conjiciebat Heinſius. *Factaque* Vat. pr. & tert. Pal. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Ald. *praeſtent miracula* Cod. Bartholin. *vel Phoebus* Exc. Lucenſ. pr. *Phoebeus* Vat. ſec. Put. Petav. pr. vet. Gyr. Cod. Bartholin. *plebejus* tres Vatt. Pal. Oiſel. Petav. ſec. in quo reliqua deſunt. *Et ſi* Exc. Lucenſ. pr. *Cum* Cod. Bartholin. *ſi* Vat. quart. *ſic* Vat. ſec. *ſit* Florent. tres Med. *Teſtentur* Vat. pr. *Teſtantur* Buſlid. *Teſtatur* Vat. ſec. *veteres* Vat. pr. Exc. Pat. rec. m. ſec. ed. Parm. *memores* Var. LL. e marg. Parm. *Deae* pro *notae* inc. Heinſ. *Faunis* pro *Muſis* Oiſel. *Nymphis pariterque* Ambr. pr. Buſlid. *partem* pro *pariter* Med. pr. *videbor* Vat. ſec. Cod. Bartholin. *Indictum neque enim fas eſt a vate* vet. Gyr. *Ludibrium quid enim fas eſt tacitumque* Vat. Livin. *Indictum neque enim fas eſt tacitumque relinqui* Vat. pr. Pal. duo Med. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. m. pr. *Ludibrium quid enim fas eſt a vate relinqui* tres Vatt. Rott. Oiſel. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. m. ſec. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *quid enim fas eſt a vate* Florent. Med. ſec. Oxon. ſec. *populos provocat ore loqui* inc. Heinſ. *populis provocat ora loqui* Oxon. ſec. *provolat ore loqui* vet. Gyr. *provocat ora locum* Vat. Livin. *provolat ore locum* Var. LL. e marg. Parm. *pervolat omne locum* Vat. tert. Rott. Florent. *pervolat omne loqui* Put. *provocat omne loqui* Buſlid. *provocat ora loqui* duo Med. Vat. pr. & quart. Pal. Petav. pr. Bonon. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. *pervolat orbe locum* Vat. ſec. *provolat ore locum* Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *pervolat ore locum* Oiſel. Cod. Bartholin. *pervolat eſſe locum* Med. ſec. *pervolat omne loqui* vel *pervolat ore locum* Var. LL. ed. Antv. *provocat ora locum* vel *pervolat ora locum* conjiciebat Heinſius, qui adſcripſerat, ſic *venire in ora populi* Paſſerat. in Propert. p. 244.

11. *Alto colle*] *Alta cole* Moret. pr. *planis* Vat. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Amb. Var. LL. e marg. Parm. *parvis* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Cod. Bartholin. *ereptior* Exc. Lucenſ. pr. *etructior* Buſlid. *Conſpicio* id. Buſlid. *clivis* Pal. Bonon. Buſlid. *divis* duo Med. *Ardenti* Oiſel. *aquis* Exc. Lucenſ. pr. *quocumque* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *quaecumque* Vat. quart. Buſlid. *cavernis* duo Vatt. Rott. Oiſel. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. ed. Antv. *Proferat* Var. LL. e marg. Parm. *offenſus* Var. LL. e marg. Parm. Ald. *traditur* Florent. Buſlid. *ore* pro *igne* Buſlid. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *pure ſolum* Med. pr. *concluſaque* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Buſlid. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. *ſubtus* Cod. Bartholin. Exc. Pat. rec. *rimoſas* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Cod. Bartholin. *Numina* pro *Humida* Cod. Bartholin. *nunc credat* Pal. *tradat* Med. ſec. *eam* pro *bumum* Vat. tert. Pal. Rott. Florent. tres Med. *luxuries* Vat. tert. Rott. Florent. *toſta ſilex* Vat. quart.

21. *rigidae*] ita Vat. pr. Pal. Med. quart. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. m. ſec. *gelido* Moret. pr. *liquido* tres Vatt. Rott. Oiſel. Cod. Bartholin. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Oxon. ſec. Buſlid. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. ed. Antv. *liqueſcunt* duo Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Put. Petav. pr. Bonon. Buſlid. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Contentis* Vat. tert. *Contemptis* tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Buſlid. Vat. Livin. vet. Gyr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *effoſſi* Vat. pr. Pal. Buſlid. Ald. *effoſſo* Vat. ſec. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ pr. Var. LL. e marg. Parm. *carmine* pro *marmore* Med. ſec. m. pr. *in marmore* Moret. pr. *milite* pro *limite* Vat. pr. Ambr. Buſlid. *micant* pro *ſonant* Oxon. ſec. m. pr. *monſtra* pro *fama* Buſlid. *ſacra fama* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *ſi fama* Pal. Med. pr. *ni* conjiciebat Heinſius. *monſtrator* Vat. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *monſtratur* vet. Gyr. *nec caſus* Cod. Bartholin. Exc. Pat. rec. m. pr. *ſeu* conjicit Heinſius. *cauſſis* Oiſel. Cod. Epigr. Ambr. *vominis* Med. ſec. *late pelagi* Vat. tert. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. *palati* pro *pelagi* Put. *immerſo* Med. ſec. Moret. pr.

29. *fuſus ſpatio*] *ſpatio fuſus* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. *arcanum* Buſlid. *Arcadiae* Pal.

duo

duo Med. Heinſius adſcripſerat locum Lucani Lib. IV. 15. *Merſus nube* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. *tractuque* Med. quart. *aſtu* pro *hauſtu* Med. ſec. Buſlid. *vitreus* Med. ſec. *absque vadis* Petav. pr. *nec* Cod. Epigr. Ambr. *ne tota lateret* Sched. Gud. *merſa lateret* Buſlid. Ald. *tota* Vat. pr. Pal. Med. ſec. Ambr. pr. Exc. Pat. rec. m. ſec. *merſa* tres Vatt. Rott. Cod. Bartholin. *tota niteret* vel *merſa lateret* Var. LL. e marg. Parm. *tecta* olim conjecerat Heinſius. *Amiſitque* Put. Buſlid. *ore* pro *ire* Oiſel. *color* Vat. ſec. Rott. Oiſel. Med. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *impulſu* vet. Gyr. Vat. Livin. *impulſi* Moret. pr. Ald. *impulſa vento conſpergitur* Buſlid. *lento* Med. ſec. *vento* Pal. Oiſel. duo Med. *venit* Vat. pr. & tert. *vereri* Vat. quart. *Zephyri* legebat Heinſ. *conſpergitur* Vat. quart. Rott. Med. ſec. *Claraque* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin Sched. Gud. *Claraque* vel *Glaucaque* Exc. Pat. rec. *fumigerae* duo Med. Put. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *ſpumiferae* legit Heinſius. *frena* inc. Heinſ. *regna* conjiciebat Heinſius. *ferebat* pro *ſerenat* Buſlid.

37. *liquidi vallem*] *vallem ſimul &* Buſlid. *mirabile* Petav. pr. Med. ſec. *veteres baſtae* vet. Gyr. Vat. Livin. *veteris* Ald. *veteres tali* conjiciebat Heinſius, & *ſortes Aponinas* intelligebat, provocans ad Gevart. in Stat. p. 90. *Quos* Vat. tert. Med. ſec. *tenebras* Med. ſec. vet. Gyr. *tenebris* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *abruptum* Florent. duo Med. Petav. pr. inc. Heinſ. Buſlid. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. *abruptos* Cod. Bartholin. Ald. *obruptos* Var. LL. e marg. Parm. *fulmen* Vat. ſec. Ambr. tert. Buſlid. *agat* Buſlid. *habet* Vat. ſec. *intra* duo Vatt. *intus* Buſlid. *infra* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. vet. Gyr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *qua* Med. ſec. *abſtruſos* tres Vatt. Pal. *abſtruſus* Vat. Livin. *obſtruſos* Buſlid. Ambr. tert. Cod. Bartholin. *aſtructos* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *aſtructos* vel *abſtruſos* Rott. *aſtra* pro *antra* Vat. tert. *Tum* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. Ald. *monti* Florent. *latent* Buſlid. *quo flexus* Florent. *altum* pro *arcum* Pal.

45. *Viva*] *Una* Vat. ſec. Moret. pr. *& ſtringit* Exc. Lucenſ. pr. *ſcena* Buſlid. Ald. *cena* Vat. pr. & quart. Put. *ex leni* pro *exili* Rott. *ex levi* Vat. tert. Florent. *corpore* Buſlid. *vortice*, vel *ceſpite* conjiciebat Heinſius. *Calcatumque* Med. ſec. Buſlid. *Calcantumque* duo Vatt. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Calcanturque* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. *Calcaturque* Florent. duo Med. Ambr. pr. *omni* pro *oneri* Moret. pr. *nusquam* pro *numquam* legebat Heinſius. *cenſura* Med. pr. *trepide* Buſlid. *firma* Sched. Gud. *corona* pro *ruina* Vat. tert. m. pr. *laetus circuit* Oiſel. *laeves* Oxon. ſec. *leves* Vat. Livin. *lenes* inc. Heinſ. ed. Parm. *lenis* Vat. ſec. Pal. Rott. duo Med. Buſlid. Cod. Bartholin. *levis* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Put. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *auras* Moret. pr. *Ambitus tenuis* ſine copula Pal. *perpetuisque* Med. pr. *rigor* Vat. ſec. *Arent* Vat. pr. Ambr. pr. *Haerent* vel *Arent* Exc. Pat. rec. *lacu* Vat. pr. Pal. duo Med. Ambr. pr. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *loco* tres Vatt. Rott. Oiſel. Cod. Barthol. *loco* vel *lacu* Exc. Pat. rec. *timet* Med. ſec. *exiliiſſe* Pal. duo Med. *exiluiſſe* Vat. pr. *tranſiliiſſe* Vat. ſec. inc. Heinſ. Put. Ambr. tert. *tranſiluiſſe* Petav. pr. Bonon. vet. Gyr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. & Pat. rec. m. pr. *modum* vel *locum* Oiſel. *Quae ſuperat* Buſlid. *Quo* Ambr. pr. *fluvio* ed. Parm. *fluvius* Var. LL. e marg. Parm. *ſolutus* Rott. *ſolutis* Vat. tert. *ſolutos* Florent. Med. ſec. *volutis* Var. LL. e marg. Parm. *Erigit* Petav. pr. *campum* Buſlid.

55. *Devebit*] *Evebit* tres Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv. *ereptum* Vat. tert. Rott. Oiſel. *Evebit ereptum vicino* Buſlid. *vicino ſpuma recurvo* Vat. tert. *vicino* Rott. Med. ſec. *ſpuma* Oiſel. ed. Parm. *ſpina* duo Vatt. duo Med. Cod. Bartholin. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. *Lucenſ. pr.* Pat. rec. Sched. Gud. Ald. Var. LL. e marg. *Parm. & ed.* Antv. *recurvo* pro *meatu* Florent. *ille* pro *inde* Buſlid. *tum ſtrepitu* Vat. Livin. *madidis infecta* Vat. pr. & ſec. Pal. Cod. Bartholin. Vat. Livin. *madidisque infecta* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Diſpumat* Put. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *Deſupmat* Vat. pr. *niveam* Vat. tert. Med. ſec. *juvenum* Pal. *Multifidum d. onus* Bonon. *Multifidum d. opus* Vat. pr. Pal. duo Med. Ambr. pr. ed. Parm. *Multifidas diſpergit opes* Var. LL. e marg. Parm. *Multifidum diſperſit* Petav. pr. *Multifidas aquas* conjiciebat Heinſius, qui & *arcumque* legebat, ut alibi *arcum* pro *aquaeductu* poſuit Claudianus. *Quas* Pal. Med. ſec. *nobile* Put. *cunctos* Pal. *victos* Vat. quart. Rott. Buſlid. *vinctos* Var. LL. ed. Antv. *pontes junctos rapido* Ambr. pr. *montes* Med. ſec. *ſubterneat* Vat. pr. Pal. Med. pr. *praetervebit* inc. Heinſ. *ſubtervebit* tres Vatt. Rott. Oiſel. Cod. Bartholin. Florent. Med. ſec. Put. Petav. pr. inc. Heinſ. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. vet. Gyr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *Afflataſque* tres Vatt. Rott. Oiſel. Med. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. & Bartholin. *Afflataſque — colos* Var. LL. ed. Antv. *jugo* pro *vago* Med. ſec. *colos* Oiſel. duo Med. Buſlid. *comas* Med. ſec. *calas* Vat. tert. Rott.

63. *Actior.*] ita Florent. tres Med. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *interius* Med. pr. Buſlid. *internis* Florent. Put. *interea* Med. ſec. *vaſti* pro *rauci* Cod. Bartholin. *rauco* duo Med. *illaeſo* Oxon. ſec. *amne* inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *igne* Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Put. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *amne* vel *igne* Moret. pr. *ſapor* Vat. ſec. *Hic* pro *Hinc* Put. *pingues* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. *pigras* tres Vatt. Pal. Cod. Bartholin. *nigras* conjiciebat Heinſius. *feſſo* Buſlid. *Frigore* id. Buſlid. *aquis* duo Vatt. Rott. Florent. Med. ſec. Ambr. tert. Var. LL. ed. Antv. *quis* Vat. pr. & quart. Pal. *damna* duo Vatt. Pal. Vat. Livin. *blanda* Cod. Bartholin. duo Vatt. Oiſel. Florent. Med. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *largitor fons medicinae* Oiſel. *Salve Dardanii* Ambr. tert. Exc. Pat. rec. *medentum* Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *merentur* Pal. duo Med. *meretur* ed. Parm. *moretur* Vat. pr. *Subſidium* pro *Auxilium* Pal Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *inepta* pro *inemta* Buſlid.

71. *ruptis*] *raptis* Buſlid. *effrena* pro *inferna* Vat. ſec. & tum *Stygiis* legendum cenſet Heinſius, vel *terrena* conjicit. *ruant* Vat. quart. *veſtro* pro *noſtro* duo Med. *calet* Var. LL. e marg. *latet* Vat. pr. Pal. duo Med. Ambr. pr. Vat. Livin. vet. Gyr. ed. Parm. *calet* vel *latet* Exc. Pat. rec. *ſonet* vel *calet* Buſlid. *Sulfuris*] deerat hoc diſtichon Vat. ſec. *gelidis* Pal. duo Med. *decidat* Oxon. ſec. *amnis* Med. quart. *annus* Florent. Med. ſec. *fluit* Med. pr. *ruit* duo Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *quid manifeſtat* Buſlid. *non manifeſtus* Vat. tert. Florent. *pari* Ambr. tert. Exc. Pat. rec. *pares* quatuor Vatt. Oiſel. Exc. Lucenſ. pr. *parens* Pal. Rott. Florent. tres Med. Put. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *luce reprendens* Buſlid. *angue* Vat. pr. *luce* Vat. ſec. Put. Var. LL. ed. Antv. *rependes* Med. quart. *repellens* Vat. tert. *Arbitror* Vat. tert. Florent. *mos* Florent. *Nec* Florent. Med. ſec. Put. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *credant* Ambr. tert. *cedunt* Buſlid. *tibi* pro *ſibi* Vat. ſec. *legibus ipſis* inc. Heinſ. *Alternas* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. *poſcit utrumque* Sched. Gud. *poſcit uterque* Ambr. pr. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *poſitururoque* Vat. pr. *uterque* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. tres Med. Bonon.

79. *Quidquid erit cauſſae*] *erat* Vat. ſec. *quodcumque* Vat. tert. Florent. Med. ſec. *emitteris* Cod. Bartholin. Inc. Heinſ. Put. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *emiſeris* Petav. pr. *remitteris* Vat. pr. & tert. Pal. Rott. Ambr. pr. Vat. Livin. *remiſeris* Med. ſec. *emergitis* Buſlid. *ſum conſilio* Med. ſec. *conſcilio* Buſlid. *currito* Exc. Lucenſ. pr. *currere* vel *credere* Oiſel. *caſus* Pal. duo Med. *actores* Vat. tert. Pal. duo Med. *hoc ſtatuiſſe* Pal. Cod. Bartholin. duo Med. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *Intus* ed. Parm. *Inter* Var. LL. e marg. Parm. *ſumma poli* Vat. quart. *prima dedit* Buſlid. *coli* Vat. quart. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. *Inter ſacra p. t. q. prima dedit* Ambr. pr. *Telluri* Vat. pr. Pal. *Tellurem* Cod. Bartholin. Ambr. tert. Exc. Pat. rec. *Telluris* tres Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *fundere* Moret. pr. *exoratura* duo Vatt. Rott. Cod. Bartholin. Med. quart. Inc. Heinſ. Put. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Var. LL. e marg. Parm. *exornatura* Petav. pr. Ambr. pr. Buſlid. *exortatura* Vat. pr. & tert. Pal. Oiſel. Med. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Flumina* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *Aponum* Vat. pr. & tert. Rott. Vat. Livin. *Aponon* duo Vatt. Pal. Cod. Bartholin. duo Med. inc. Heinſ. Put Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Apanon* Buſlid.

91. *terrena lues*] *metuenda lues* conjiciebat Heinſius. *Flumina* vel *Fulmina* Buſlid. *ſaevo* Vat pr. Pal. *laevo* tres Vatt Rott. Oiſel Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *ſacro* Var. LL. ed. Antv. *ferali ſtamine* Petav. pr. *furiali* Buſlid. *damni* pro *damnet* Med. ſec. *Undae fata ſibi* Vat. Livin. *Unde fata ſibi* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *Inde ſibi fata* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Cod. Bartholin. *fato* Ambr. tert. *fati* Exc. Pat. rec. [deerat vero haec vox Petav. pr.] *petent* Var. LL. ed. Antv. *Undae* vel *Undis fata ſibi* legebat Heinſius. *Quod ſi*] deeſt hoc diſtichon Buſlid. *felle virent* Vat quart. Cod. Bartholin. Inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Exc. Pat. rec. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *rubent* tres Vatt. Pal. Rott. Cod. Bartholin. *rubent* vel *tument* Ambr. pr. *Nec* Vat. tert. Florent. *reſerans* Ambr. pr. m. pr. Vat. Livin. *reſecant* duo Vatt. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *vulnera vulnere* duo Vatt. inc. Heinſ. Put. Petav. pr. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. & Bartholin. Exc. Lucenſ. pr. *Saecula* pro *Pocula* Vat. ſec. *ſtricti* Buſlid. *Amiſſis* Florent. *Nymphis* Vat. pr. & tert. Florent. ed. Parm. *Lymphis* Var. LL. e marg. Parm. *impune* vel *in fine* Moret. pr.

De piis fratribus, et eorum statuis, quae sunt apud Catinam. VII.

Vat. pr. non habet hoc carmen. Lov. hoc ſuperioribus adnectit, ſed ſine inſcriptione. in Moret. pr. inſcribitur, *De piis fratribus & ſtatuis eorum*. Exc. Lucenſ. pr. habent, De piis fratribus et de Statuis eorum, quae sunt apud Catinam. in Var. LL. e marg. Parm. legitur, *De piis fratribus & ſtatuis eorum, quae ſunt apud Cathenam.* in Florent. Put. Buſlid. tribus Med. & Petav. duobus deerat Inſcriptio. De his Strabo III. 6. Solin. Auſon. Martial. & Ariſtoteles in Admirandis. Gyr.

1. *ſudantes*] *ſuadantes* Petav. pr. & ſec. *ſuadentes* Bonon. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *Juſta* Lov. Buſlid. Ald. *Luſtra* Florent. *rettulit Aetna* conjiciebat Heinſius. *Complexos* Vat. tert. Florent. *ſtultos* pro *fultos* Med. quart. *ſuffultos crine* Buſlid. *cervice* vel *cinxere* Moret. pr. *Attollunt* — *accelerantque* duo Vatt. Pal. duo Med. inc. Heinſ. Petav. pr. Moret. Buſlid. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *accelerantque* Buſlid. Oxon. ſec. ceterum hic & ſeq. verſus deſiderantur in Lov. *ſublimes grande feruntur* Vat. quart. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. *cara* Exc. Lucenſ. pr. *chara* Var. LL. e marg. Parm. *clara* tres Vatt. Pal. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Lov. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *implicuiſſe* ed. Parm. *implicuere* Var. LL. e marg. Parm. *coma* Pal. duo Med. *mitra* inc. Heinſ. *monſtrat* duo Vatt. Pal. Oiſel. Moret. pr. Oxon. ſec. *monſtret* Ambr. tert. Var. LL. e marg. Parm. *trepidos* Lov. deerat vero hic verſus Var. LL. ed. Antv. *Arrexit* Rott. *fortuna* pro *formido* Lov. *inattonito* Vat. tert. *attonita* Med. ſec. *attonitae* Buſlid. *aere color* vet. Gyr. *ore tremor* Lov. Buſlid *aere tremor* Lucenſ. pr. Ambr. pr. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. e marg. Parm. *ore* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *aere* Vat. ſec. *color* Vat. tert. *tremor* duo Med. inc. Heinſ. duo Petav. Bonon. Ambr. pr. Oxon. ſec. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv.

13. *In juvenum membris*] *juvenis* Rott. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *oneri* Ambr. tert. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *uni* duo Vatt. *omni* Petav. ſec. *omnem* Pal. duo Med. *omen* Vat. quart. Rott. Put. Petav. pr. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. m. pr. *dextra egerit* Rott. ed. Parm. *exerit* vet. Gyr. atque ita legebat Heinſius, qui Propertium adſcripſerat, non citato loco. *egerit* tres Vatt. Pal. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Lov. Moret. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *Aſt ille* ed. Parm. *undas* Pal. duo Med. *Cacior* pro *Cautior* Lov. *Haec quoque* Med. pr. *tacitae* Med. quart. inc. Heinſ. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Jam* Vat. ſec. *Non* inc. Heinſ. *figurat* Buſlid. *figeret* Exc. Lucenſ. pr. *proprior* Var. LL. e marg Parm. *ſit tamen* Rott. Med. ſec. Florent. Var. LL. ed. Antv. *animas* tres Vatt. Rott. Oiſel. *animos* Pal. duo Med. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *temperet* Vat. quart. *aſtris* pro *artis* Oxon. ſec. m. pr. *creditus* Rott. in Var. LL. ed. Antv. deerat hic verſus. *In nova* Pal. *nota* Cod. Epigr. Ambr. *quaerens* pro *praebens* Lov. Vat. Livin. *Dimiſit* Petav. pr. Bonon. Oxon. ſec. *Dimiſſe* Buſlid.

27. *O bene*] *O breve* Vat. ſec. *Omnia* vel *O bene* Oiſel. *ſupernae* Vat. Livin. *ſuperbae* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. Ald. *numina* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *Lumina* legit Heinſius. *vota* Var. LL. e marg. Parm. *nota* ed. Parm. *Qui ſumptis* Cod. Epigr. Ambr. *mediis* Lov. *properatis* duo Vatt. Put. Petav. pr. Ambr. pr. Buſlid. *populaſtis* Moret. pr. *equidem merito* Vat. ſec. *tota* Put. *tanta* duo Med. Bonon. duo Petav. totidem Ambr. Lov. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *tantas* Vat. tert. *repreſſam* Vat. quart. *redeuntem* pro *redundantem* Buſlid. *monumenta ſui* Vat. ſec. *nutrit* pro *juvit* Buſlid. *ad aſtra* id. Buſlid. *Lacones* Vat. ſec. *Laconas* duo Vatt. Pal. Florent. tres Med. inc. Heinſ. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Lov. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Aeneam* Vat. pr. & tert. *Anean* inc. Heinſ. *Phrygia r. ab urbe* Buſlid. *parens* Cod. Epigr. Ambr. *Sic vetus* Vat. tert. Pal. Oiſel. Med. ſec. Heinſius adſcripſerat ſeqq. *Cleobis & Biton.* Plutarch. παραμυθητ. πρὸς Ἀπολλών. Solinus. Pauſanias. *gratia* pro *gloria* Ambr. tert.

41. *Amphinomo*] *Amphonio* Vat. ſec. duo Med. Lov. *Amphion* Rott. inc. Heinſ. *non ſit* pro *non tibi* Var. LL. ed. Antv. *triſtis* Moret. pr. *Anape* Vat. ſec. vet. Gyr. *Anapy* Vat. quart. Salmaſ. ad Solin. p. III. *Aeternus* Vat. ſec. Pal. duo Med. *Siculis* Vat. ſec. & quart. Med. ſec. Ambr. tert. Buſlid. *dicabit* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *dicavit* Lov. Buſlid. *bonor* Ambr. pr. *benos* Lov. Buſlid. *ſummi d. Trinacria ludi* Med. quart. *dederat* Vat. ſec. *Tenacria* Moret. pr. *laudis* legebat Heinſius. *Noverat* Med ſec. *iſta manus* pro *hoc majus* Buſlid. *meruiſſe* Pal. duo Med. *gemuiſſe* Lov. Buſlid. *error* pro *ardor* Vat. ſec. Ambr. pr. Sched. Gud. *horror* Buſlid.

Non

Non potuit Florent. duo Med. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Lov. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Nec* inc. Heinſ. *ſummâ* pro *flamma* Buſlid. *probari* Martial.

Stantia non poterant tecta probare Deos.

Livin. *Prolibus* pro *Emtum eſt* Lov.

AD EPIGRAMMATA.

De Mulabus Gallicis. I.

De Mulabus Gallicis] Sic inſcribitur hoc carmen in Oiſel. Oxon. ſec. & Sched. Gud. In Vat. pr. erat *de Mulabus Gallis*. in Florent. Med. pr. & ſec. Put. Lov. Buſlid. & duobus Petavianis deerat inſcriptio.

1. *morigeras*] *morigenas* Vat. pr. qui & *alumnas* pro *alumnas* exhibet. *vexas* pro *nexas* Vat. ſec. *imperioque negas* Vat. ſec. Oiſel. Med. ſec. Petav. ſec. *imperiique negat* Rott. *imperioque negat* Lov. *imperiique negas* vel *togas* Buſlid. *flectunt* Ambr. tert. *moenia* Rott. Cod. Epigr. Ambr. *numina* Vat. ſec. Petav. ſec. *munera* vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *currus* Buſlid. *certas habeant* Ambr. pr. *voce rogante* Florent. *quisque* duo Vatt. Rott. Florent. Med. ſec. Buſlid. *ſui* pro *ſibi* Moret. pr. *nullis* tres Vatt. Pal. Rott. *longis* Vat. pr. Put. Petav. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. Exc. Pat. rec. Sched. Gud. *nullis* vel *longis* inc. Heinſ. *diſcurrit* Ambr. tert. *ſerum* Med. ſec. Put. Petav. ſec. *ſervit* vel *ſerum* Rott. *ſerum* m. pr. & *ferro* m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *frenis* conjecerat Heinſius, ſed vulgatam tamen retinuit provocans ad vs. 15. *patiensque jugorum* vel *lupati* idem conjiciebat, & *combibit* pro *concipit*. *ore* pro *aure* Pal. Oiſel. tres Med. *Abſentis* Oxon. ſec. *doctique* pro *longinqua* Vat. pr. Ambr. pr. Sched. Gud. *Fervorumque* Put. *vicem* Florent. tres Med. inc. Heinſ. duo Petav. Put. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Lov. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *vices* Vat. pr. Vat. Livin. *jugem* Ambr. tert. *agis* Cod. Epigr. Ambr.

11. *Haec procul*] *Haec* vel *Vox* Moret. pr. [deeſt hoc diſtichon Lov.] *trepidas* inc. Heinſ. *Laeva* Moret. pr. *Laeta jubet laeni deductum* Buſlid. *limite currum* Oxon. ſec. Vat. ſec. & tert. *limite curſum* Var. LL. e marg. Parm. *ordine greſſum* Vat. pr. Pal. duo Med. *limite* Lov. Buſlid. *ordine* Ambr. pr. ed. Parm. *currum* Vat. quart. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *limite* vel *ordine currum* Exc. Pat. rec. *Mutavit trepidum* Vat. ſec. *petunt* vel *petens* Lov. *Non vinclis* Lov. *Nec vinclis famulae* Vat. ſec. *mulae* pro *famulae* Pal. Oiſel. Med. pr. *humiles* Med. quart. [tria vero haec diſticha deerant Vat. pr. & Ambr. pr.] *Conſenſuque parens* Med. pr. *cum fultis* pro *& fulvis* Cod. Epigr. Ambr. *tum fulvis* legebat Heinſius. *Et ſic conc. commoda multa trahunt* Buſlid. *multa ſonora* Pal. Rott. Oiſel. duo Med. *mutiſonora* conjiciebat Heinſius. *vociferas* Rott. tres Med. *compeſcuit* Lov. *placaverit* Moret. pr. *Callica* Oiſel. *regunt* duo Vat. Florent. *negant* Moret. pr. m. pr.

De Sene Veronensi, qui suburbium numquam egressus est. II.

Deerat hoc carmen in Med. pr. & Sched. Gud. Vat. pr. habet *Epigramma de Sene, qui juxta Veronam conſiſtens nec civitatem norat, nec villam umquam egreſſus eſt*. in Var. LL. ed. Parm. legitur, *De Sene Veronenſi, qui ſuburbium ſuum numquam egreſſus eſt*. Bonon. Moret. pr. Ald. & ed. Parm. *de Senatore Veronenſi* inſcribunt. In vet. Gyr. & Exc. Lucenſ. pr. inſcribitur, De Senatore Veronensi, qui suburbium numquam egressus est. Put. Petav. pr. & ſec. item Buſlid. nullam agnoſcunt Inſcriptionem.

1. *patriis*] ſic duo Vatt. inc. Heinſ. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. vid. Vinet. not. ad Auſon. Ludo 7. Sapient. 218. *propriis* Vat. pr. Oiſel. *agris* Put. Petav. ſec. Ambr. tert. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *arvis* tres Vatt. Oiſel. *quae videt* Vat. quart. *graditur* pro *nitens* Buſlid. *ipſa reptavit* Vat. tert. Florent. *reptabat* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *habena* Vat. ſec. *Unius & numerat* Buſlid. [f. *enumerat*] *numerat* quatuor Vatt. Oiſel. *maculat* Med. ſec. unde *cumulat* tentabat Heinſius. *ſingula* pro *ſecula* Florent. *ſemina* Med. ſec. *tranſit* pro *traxit* duo Vatt. Florent.

Put. Petav. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *Non bibit* Buſlid. *mobilis* Vat. pr. Med. ſec. Exc. Pat. rec. *nobilis* tres Vatt. Florent. inc Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Amb. *Nec freta* Ambr. pr. *timuit* quatuor Vatt. Oiſel. Ambr. pr. *tumuit* inc. Heinſ. *tremuit* Petav. ſec. Bonon. Ambr. tert. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Pat. rec. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *nec claſſica* Put. Med. ſec. *taciti* pro *rauci* Buſlid. *litem* Vat. quart. *lituos* Vat. tert. m. pr. *aure fori* Med. ſec.

11. *computat annum*] *annos* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *non* pro *ver* Med. ſec. *ruſticus ore* duo Vatt. Florent. *meminit* Var. LL. e marg. Parm. *metunt* ed. Parm. *gramine* tres Vatt. Oiſel. Lov. Oxon. ſec. *culmine* Buſlid. *germine* Vat. quart. vet. Gyr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *Aequevum meminit* inc. Heinſ. *cum nigris* Med. ſec. Moret. pr. *undis* pro *Indis* Vat. tert. Florent. Cod. Epigr. Ambr. *Venacumque* tres Vatt. *Venatumque* Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Buſlid. *rura* pro *rubra* Vat. pr. *Benarum latum* Var. LL. ed. Antv. *Si tamen* Med. ſec. *Sic* conjiciebat Heinſius. *ſumiſque* pro *firmiſque* Ambr. tert. *ſummiſque* Vat. ſec. Put. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *Aetas lacertum* Florent. *&* *extremos* Var. LL. e marg. Parm. *ut extremos* ed. Parm.

De Apro et Leone. III.

De Apro & Leone inſcribit ed. Parm. in Exc. Lucenſ. pr. erat, *Ejusdem de Apro & Leone*. in reliquis fere deerat Inſcriptio.

1. *ſuperbis*] *ſuperbi* Med. ſec. *ſetis* Vat. pr. *ſetas* Var. LL. ed. Antv. *ſeta* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Mediol. Exc. Lucenſ. pr. *ſaevior*, Moret. pr. *ſaeviorcum* σιγμῇ, Rott. *laudet Cybele* duo Vatt. *laudat Cybele* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Thuan. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Herculeis* Vat. tert. Pal. Med. pr.

Descriptio armenti. Fragmentum. IV.

Deeſt hoc carmen Vat. pr. qui hic aliud carmen inſerebat cum inſcriptione, De Dulcio. De Locusta. nempe hoc,

Nectareo muro dulces cinguntur arenae.
Horret apex capitis &c.

quod numero XXXIII. legitur. *Deſcriptio Arment* inſcribitur in Med. pr. Lov. inc. Heinſ. & Exc Lucenſ. pr. in reliquis nulla eſt inſcriptio.

3. *Non tales*] *Non talis* Oxon. ſec. *Nec tales* Vat. quart. *talis* inc. Heinſ. *Clicine* pro *Clitumne* Med. pr. *Elicine* Pal. *Ditime* Buſlid. *Ditunne* Moret. pr. *Tarpejo referunt* Lov. Buſlid. *talis Tyrias* Vat. quart. Petav. pr. Thuan. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Lov. Cod. Epigr. Ambr. *tales* duo Vatt. Pal. Oiſel. *juventus* Moret. pr. *Ducitur* Rott. *sevixit* ed. Vicet. *opus* pro *onus* Vat. tert. m. pr. *aurati conſcia* Florent. Petav. pr. *Gnoſis* Vat. ſec. Buſlid. *Gnoſos* Moret. pr. Lov. Ald. *Gnoſas* Pal. duo Med. Heinſ. H. *non ſimiles* Rott. *paverat* Vat. Livin. *feros* Rott. Oiſel. duo Med. duo Heinſ. & Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Lov. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Ipſeque* Buſlid. *confuſus* Med. ſec. *diffuſus* Florent. ed. Parm. *commiſſus* Vat. ſec. Rott. Oiſel. duo Med. duo Heinſ. Put. Thuan. Bonon. duo Petav. totidem Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Lov. Buſlid. vet. Gyr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *arcus* Buſlid. *edidit ore* id. Buſlid. *condidit* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *prodidit* Lovan. Exc. Lucenſ. pr. & ſic Livin. *Apius* pro *Cres puer* Buſlid. *Trax puer* Vat. quart. *Rex* Med. ſec. *aut talem* Med. ſec. inc. Heinſ. Moret. pr. Lov. Buſlid. *forma* Med. pr. *Portaſſent* pro *Praeſtarent* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Lov.

Concha Serenae. V.

De Concha hoc carmen inſcribitur in Vat. pr. Moret. pr. & Oxon. ſec. in quo nihil varietatis tamen notatum. In Var. LL. e marg. Parm. erat, *De Concha*, *in qua aqua triumphabat*. Cod. Bibl. Baſil. hic inſerit *Claudiani Tetraſtichon de quodam portu*. in Exc. Lucenſ. pr. etiam idem Tetraſtichon inſerebatur, quod nunc Num. XXXVI. legitur.

1. *Transferat*] *Hauſerat* Buſlid. *laudes* pro *fontes* Vat. quart. & quint. unde *latices* legebat Heinſius.

ſius. male. nam ſequitur. *orbe tulit* pro *ore fluat* Buſlid. *ore* Vat. tert. Rott. Florent. tres Med. Petav. ſec. *orbe* Exc. Lucenſ. pr. *qui* Med. pr. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *qui laverat* Var. LL. e marg. Parm. *ligrunt* Vat. tert. *liquerunt* Med. ſec. *liquaverat* Buſlid. *liquaverit* Rott. Florent. Put. Thuan. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. ed. Antv. *liqueverit* Cod. Ep. Ambr. *oſſa* pro *ora* inc Heinſ. *ore* vel *ora* Thuan. *nomen* pro *numen* Petav. pr. Buſlid. Var. LL. ed. Antv.

De Crystallo, cui aqua inerat. VI.

Hoc Epigramma in Cod. Juniano poſt Conſulatum Mallii legebatur. Cod. Hafn. quoque habet. Vat. pr. & Vat. Livin. inſcribunt, *De Cryſtallo lapide, in quo ingelata latebat aqua.* in Lucenſ. pr. *De Cryſtallo, cui aqua inerat.* in ceteris deeſt Inſcriptio. in Oxon. ſec. omnia haec connectuntur.

1. *Poſſedit*] *Obſedit* Buſlid. *pudoris* pro *prioris* Jun. pr. *Quae ſit* Vat. tert. Rott. *Et ſit* duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Jun. pr. Moret. pr. Buſlid. Oxon. ſec. vet. Gyr. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *frigore* Vat. ſec. qui & *nega* pro *negat. ludit biems* Put. Hafn. *luxit* Buſlid. *riſit* Jun. pr. *vivis* Rott. duo Med. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. vet. Gyr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. *unus* inc. Heinſ. Vat. ſec. *mitis* Vat. tert. Florent. *mitis* & *nitidis* m. ſec. Oiſel. *vivis* m. pr. & *nitidis* m. ſec. Var. LL. ed. Antv. *tumeſcat* Pal. duo Med.

Aliter. VII.

In vet. Gyr. ſuperiori annexum erat hoc carmen. inc. Heinſ. habet *De eodem. Aliter.* erat in Vat. pr. & Livin. in Lucenſ. pr. & Put. deeſt Inſcriptio.

1. *Nymphae*] ita duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. duo Med. duo Petav. Bonon. Buſlid. *Lymphae* Oxon. ſec. *carcere* Vat pr. Pal. duo Med. Ambr. pr. Sched. Gud. *pectore* Moret. pr. *corpore* Heinſius non inprobaſſe videtur, qui adſcripſerat vs. 3. ſeq. Epigr.

Non potuit toto mentiri corpore gemmam.

non eſtis Moret. pr. *junxit* tres Vatt. Pal. *vinxit* Florent. Med. ſec. Hafn. inc. Heinſ. qui adſcripſerat „ ſic *auro vinciri*. vid. Salmaſ. ad Hiſt. „ Aug. p. 179. Ovid. 1. Metam." *& vinctae cortice virgae. arce* pro *arte* Med. pr. *Corripuit* pro *Torpuit* Moret. pr. [hic Vat. Livin. iterum diſtinguit.] *Qui tepor* Pal. *tremor* Buſlid. *incluſis* Med. ſec. *ſecura* Pal. *vendicat* Moret. pr. *glacie* inc. Heinſ. *labefacta* pro *liquefacta* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *mobilis* Vat. pr. inc. Heinſ. Ambr. pr. Sched. Gud. *nobilis* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Hafn. *reſoluta fuit* Vat. ſec.

Aliter. VIII.

3. *mentiri*] *metiri* vel *mentiri* Moret. pr. *pectore* Put. *gemmas* Vat. pr. & ſec. m. pr. Ambr. pr. *ille latex* pro *orbe latex* Hafn. Ambr. tert. [hic Vat. Livin. iterum diſtinguit.] *Actus* Oiſel. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. *Auctus bonos* Buſlid. *bonor* Oiſel. tres Vatt. Pal. Rott. Hafn. *ſaxi* deerat haec vox Vat. pr.

Aliter. IX.

1. *Adſpice*] *Auſpice* Put. *porrectum* Ambr. pr. Vat. Livin. *correptam* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *correctam* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *concretam* legebat Heinſius. *ſanguine* pro *fragmine* Pal. duo Med. *flamine* Hafn. Ambr. tert. Buſlid. *tegmine* conjiciebat Heinſius, ut vs. 1 ſeq. Epigr.

Clauditur immunis convexo tegmine rivus.

Quo trahitur Moret. pr. [Hic Vat. Liv. iterum diſtinguit.] *Hic nilum Boreae* Oxon. ſec. *Borean* Vat. pr. *vanas* pro *varias* Put. Var. LL. ed. Antv. *conſtringit* Vat. pr. Ambr. pr. Buſlid. *conſtruxit* Put. *Sirius ardens* Oxon. ſec. m. ſec. *ardens* inc. Heinſ. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Buſlid. Vat. Livin. Sched. Gud. *axis* pro *ardens* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Hafn. Heinſius adſcripſerat Lib. 1. in Rufin. 243. conjecerat tamen *ardor* vel *arſit. edus.* pro *edax* Buſlid. aſteriſco adpoſito.

Aliter. X.

1 *immunis*] *immanis* Rott. *in muris* vel *immunis* Buſlid. *connexo* Vat. ſec. *convexo* i. e. *rotundo* adſcripſerat Heinſius. *Duratuſque* Florent. *aperitur* Pal. Haſn. Florent. Med. ſec. Buſlid. *cum ſpumet* Pal. *Ut refluas* inc. Heinſ. *refluus ducat* Med. ſec. *pocula nulla* Ald. *vina* Florent. Med. ſec. Put. Oxon. ſec. ed. Parm. *viva* duo Med. inc. Heinſ. Bonon. duo Petav. totidem Ambr. Moret. pr. Buſlid. vet. Gyr, Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *Undaque* Pal. Florent. tres Med. Put. Petav. ſec. Bonon. Ambr. pr. *Secretis* Med. ſec. *hieme ſollicitante dies* Exc. Lucenſ. pr. *diem* Petav. ſec. *quid flumina* Florent. *& flumina* Vat. pr. Vat. Livin. *vinxit* legebat Heinſius. *Sed lapides* Vat. pr. *Et merito lapides* Pal. duo Med. *Et lapides merito* Ambr. pr. Vat. Livin. *Et lapis & merito* Put. *Et lapis eſt* duo Vatt. Rott. Oiſel. Haſn. Oxon. ſec. *liquor* pro *lapis* Var. LL. ed. Antv. m. ſec. *quae fluit* Ambr. tert.

Aliter XI.

1. *Dum Cryſtalla*] .... *cryſtalla* Vat. pr. qui & *lurida* pro *lubrica* exhibet. *elidum* vet. Cod. Haſn. unde m. ſec. factum *Heliadum*..... *perſpicuo* omiſſa voce *Vidit* Vat. pr. *proſpicuo* Pal. inc. Heinſ. Oxon. ſec. *perpetuo* Vat. quart. *depreſſas* Var. LL. ed. Antv. *deprenſo* Vat. tert. Oiſel. Florent. Ambr. pr. Petav. ſec *deprenſam* Med. ſec. *deprenſae* Vat. pr. *deprenſe* Med. ſec. *deprenſae mercis* Med. pr. *limphas* Oxon. ſec. *lymphas* Put. Petav. pr. Bonon. Moret. pr. Vat. Livin. *Lymphae* duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *mercis* Oiſel. Haſn. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *inertis* Ambr. pr. *mentis* Vat. tert. Florent. Petav. ſec.... *a* pro *Dura* Vat. pr. *ſolum* pro *ſolis* Moret. pr. *ſpargere* pro *parcere* Exc. Lucenſ. pr..... *cum* pro *Et ſuccum* Vat. pr. *ſuccum* Med. ſec..... *ita* pro *Irrita* Vat. pr. *figit* Pal. *fixit* Med. pr. Vat. Livin.

Aliter XII.

Hi verſus in Vat. Livin. ſupra N. VIII. poſt *Auctus bonos* &c. legebantur. in Vat. pr. deerant.

1. *ne ſperne*] ita inc. Heinſ. Petav. pr. Moret. pr. Buſlid. Ald. Exc. Lucenſ. pr. *nec ſperne* Vat. tert. Pal. Rott. Oiſel. *miracula* pro *ſpectacula* inc. Heinſ. m. pr. *vilior iſta* Rott. *ille* Ambr. pr. Buſlid. Heinſius aſteriſcum adpoſuerat. *ſexum* pro *ſaxum* duo Med. *un* pro *rude* Med. pr. *figurae*] deeſt haec vox Med. pr. *caras* pro *raras* conjiciebat Heinſius.

In Vat. Livin. hic ſequebantur verſus *Adſpice porrectam* &c. qui legebantur Num. IX. In Graecis Epigrammatis nihil variae lectionis notatum erat.

In Sphaeram Archimedis. XVIII.

Vat. pr. habet *Incipit de Sphaera*. in Put. Petav. pr. & ſec. deeſt Inſcriptio.

1. *aethera*] *aequora* Moret. pr. *aethera* vel *aequora* Rott. *omnia* duo Vatt. Buſlid. *verba dedit* Buſlid. *refert* Vat. tert. m. pr. Var. LL. ed. Antv. *circae* pro *curae* Med. quart. *ore* pro *orbe* Florent. *rerumque fides* Vat. pr. Ambr. pr. *legeſque Deorum* Var. LL. ed. Antv. *legemque virorum* quatuor Vatt. Pal. Oiſel. *longeque* Moret. pr. *legemque* Florent. tres Med. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. *Deorum* Vat. pr. Petav. pr. Ambr. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *legemque Deorum* vel *virorum* Rott. inc. Heinſ. *legemque dierum* uti & *Syracoſius* legebat Heinſius, & provocabat ad not. in Faſt. Ovid. p. 129. *arce* Pal. *Incluſuſque vagis* conjiciebat Heinſius. *famulatur* vel *ſimulatur* Cod. Epigr. Ambr. *antris* Med. ſec. *arvis* Petav. ſec. *cunctis motibus* Vat. quart. & quint. *moribus* Buſlid. *montibus* Pal. Florent. duo Med. Put. *Percurrit* Buſlid. *Procurrit* Moret. pr. *mentitus* Moret. pr. *metitur* vet. Gyr. *mentitur* Florent. Med. ſec. Inc. Heinſ. Petav. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *ſimilata* conjiciebat Heinſius.

11. *Jamque*] *Namque* Vat. pr. Ambr. primum.

mundum] deerat haec vox Vat. pr. *mente regit* Var. LL. e marg. Parm. *redit* Vat. ſec. & tert. Florent. inc. Heinſ. duo Petav. Ambr. pr. Oxon. ſec. ed. Parm. deeſt haec vox Vat. pr. *gerit* duo Vatt. *Salmona movemur* vet. Gyr. *Salomona peremit* Buſlid. *natura movemur* pro *Salmonea miror* Exc. Lucenſ. pr. *retractat* pro *miror* Vat. pr. *reperta domus* Ambr. tert.

De Polycaste et Perdicca. XIX.

Inſcribitur hoc carmen *de Policaſte & Perdicca* in Exc. Lucenſ. pr. *De Policaſte & Pertica* Moret. pr. inc. Heinſ. *De Policante & Perdicca* erat in Med. pr. & ed. Parm. In Put. vero, duobus Petav. Exc. Petav. quart. (quae loco Thuan. ſubſtituit Heinſius, in quo haec Epigrammata una cum Libris de Raptu P. defuiſſe videntur) & aliis deſideratur Inſcriptio.

1. *Quid non*] *Quis* Buſlid. *ſenſus amor* Med. ſec. *nomine* Rott. Cod. Epigr. Ambr. *numina cogat* Lov. *nomina cogat* vet. Gyr. Oxon. ſec. *munere cogat* Buſlid. Ald. *numine cogat* Florent. inc. Heinſ. Bonon. duo Ambr. Petav. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *munere* Vat. tert. Pal. Oiſel. *evgat* tres Med. Heinſ. H. Put. Petav. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. ed. Parm. *lumine* pro *numine* etiam conjecerat Heinſius. *affectum* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *effetum* Exc. Lucens. pr. Heinſius adſcripſerat ſeqq. *affectus* in Hiſt. Aug. pro primis neceſſitudinibus. Capitolin. in Maximin. p. 146. l. 27. in Gordianis. p. 152. l. 43. vid. Caſaubon. p. 76. Salmas. p. 112. a. *amore time* Buſlid. *times* Ambr. tert. *puerum* Exc. Petav. quart. *miſerum* tres Vatt. Pal. Rott. *miſerum* vel *tenerum* Buſlid. *ipſe parens* Lov. *Victrices* Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *illa dolet* Pal. duo Med. duo Heinſ. Buſlid.

De Zona equi regii missa Honorio Aug. a Serena. XX.

Haec eſt Inſcriptio Vat. pr. & Vat. Livin. *De Phaleris equi a Serena miſſis* erat in Rott. Bonon. & inc. Heinſ. *De Pheris equi a Serena miſſis* Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr. *De Phaleris equi Regii a Serena miſſis* Var. LL. e marg. Parm. *De Zona* Med. pr. *Ad Honorium* habet Med. quart. *De Cingulo equi Arcadii* Oxon. ſec. in Put. Buſlid. duobus Petav. &c. Inſcriptio deſideratur. Heinſius adſcripſerat, *Imperatorum equi phalerati.* vid. Ammian. Lib. XVIII. ed. Lindenbrog. cujus notas vide p. 127.

1. *venerande*] ita Exc. Lucenſ. pr. *memorande* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. Petav. ſec. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *memoranda* Petav. pr. *morande* Vat. quart. *moderande* Oxon. ſec. *gemma refulget* pro *frena renident* Buſlid. *redundant* Ambr. pr. *equi* vel *apri* Moret. pr. *armentis* pro *Armeniis* Vat. pr. *Turgidus* Ambr. pr. Livin. *Aegraeas* Var. LL. e marg. Parm. *Algaea* Ambr. tert. *Arctoa* conjecerat Heinſius, ſed poſtea delere viſus eſt. *lambit* pro *lavit* Ambr. pr. *verſare* Vat. pr. Haſn. Ambr. pr. *vexare* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *zmaragdos* Var. LL. e marg. Parm. *jubere thoro* Moret. pr. *rubere croco* Buſlid. *toro* Vat. Livin. *thoro* omnes Vatt. Haſn. Pal. Rott. Oiſel. tres Med. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *fronte* pro *formae* Med. ſec. *eligit* pro *erigit* Buſlid. *egerit* Petav. pr. *erigit armos*] deerant hae voces Med. ſec. *Spargit* Exc. Lucenſ. pr. *Sparſit* quatuor Vatt. Haſn. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heiuſ. Put. Petav. ſec. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. *Sparſit & excuſſit* Var. LL. ed. Antv. *Spargit ut* conjiciebat Heinſius. *jugis* pro *jubis* Vat. Livin. *vera pietate* Vat. ſec. *brevitate* Med. ſec. *fimbrius ornat equos* Buſlid.

De Zona ab eadem missa Arcadio Aug. XXI.

Exſtat hoc carmen in Vat. pr. Vat. Livin. & Ambr. pr. in Var. LL. e marg. Parm. novum hic Epigramma erat, & recte. Schedae Gud. etiam habent. in reliquis vero ſcriptis deſideratur. Vat. Livin. inſcribit, *Idem de zona miſſa ab eadem Arcadio Auguſto.*

2. *liget*] ſic Vat. pr. & Vat. Livin. *Quod decus* Ambr. pr. Sched. Gud.

De Chlamyde et frenis. XXII.

In Med. pr. inſcribitur *de Clamide*. Med. quart. *Ad Honorium* habet. *De Muneribus Honorii Imperatoris* Moret. pr. Oxon. ſec. inc. Heinſ. Var. LL. ed. Antv. *De Chlamyde & frenis* Vat. pr. Vat. Livin. Sched. Gud. in Put. Petav. pr. & Exc. Lucenſ. pr. deſideratur inſcriptio.

1. *Non ſemper*] *Cum* Vat. tert. *clipeum* Vat. quint. *clipeus metuendus* Ambr. pr. *metuendis* Vat. tert. *fabricabat* Florent. tres Med. inc. Heinſ. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. *ſimplex* Vat. tert. Florent. *placido ſed jam* Exc. Lucenſ. pr. *luctus* pro *cinctus* inc. Heinſ. *ſed mitia* conjiciebat Heinſius. *nuncia* Pal. duo Med. Buſlid. *inania* Exc. Pat. rec. *ipſe peracto* Vat. ſec. & quint. Var. LL. ed. Antv. *ipſa* Vat. quart. *fulgebat* pro *fulgeret* tres Vatt. *oſtro fulgebat* Vat. tert. m. pr. *Illa manu* Moret. pr. *validum* pro *volucrem* duo Vatt. *Baliumque decerent* Vat. Livin. Buſlid. *Valiumque* duo Med. *deeſſent* Pal. *onerabat* Vat. pr. Exc. Lucenſ. pr. *bonerabat* Sched. Gud. *ornaret* inc. Heinſ. *ornabat* quatuor Vatt. Pal. Bartholin. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *membris* pro *gemmis* inc. Heinſ.

11. *diverſis*] *diverſi* Florent. *artiſſime* Vat. tert. Florent. Petav. ſec. *Obſequiis ſacer en* Vat. Livin. *Obſequiis. ſocer en* Vat. pr. Pal. Med. quart. inc. Heinſ. *Obſequiis ſocer &* Vat. ſec. *Obſequiis ſoceri* tres Vatt. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. Put. Petav. ſec. Ambr. tert. & pr. m. ſec. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Obſequiis ſoceri.* cum σιγμῆ, Exc. Lucenſ. pr. *Soceri Stilico* Oxon. ſec. *regnique* quatuor Vatt. Pal. Rott. Oiſel. duo Med. Put. Petav. ſec. Bonon. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *Regina* Petav. pr. *contempta* Rott. Med. pr. *Serenam* Med. pr. *Serena eſt* Hafn. Ambr. tert. *In ſua* Vat. ſec. *ſollicitis* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. ed Parm. *ſollicitis ſurgens* —— *telis* Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. *ſollicita urges* —— *tela* Oxon. ſec. *urgens* Vat. tert. Rott. Oiſel. *urget* duo Med. inc. Heinſ. Petav. pr. Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *telis* Vat. tert. Florent. Med. ſec. Petav. ſec. ed. Parm.

De freno, phaleris et Cingulo equi Honorii a Serena missis. XXIII.

In Oxon. ſec. ita inſcribitur. In Vat. pr. Med. ſec. & Vat. Livin. erat *De equo dono dato.* Med. quart. habet, *Ad equum Honorii* Sched. Gud. *De freno, Phaleris & Cingulo* inſcribunt. Var. LL. ed. Antv. *De equo Honorii.* Moret. pr. *Ex eodem* exhibet. in Put. duobus Petav. &c. Inſcriptio deerat.

1. *tanti cui*] ita quatuor Vatt. Hafn. Pal. *cui tanti* Buſlid. *cum tanti* Oxon. ſec. *merere* Exc. Lucenſ. pr. qui & *Numinis* habet. *Nominis* quatuor Vatt. Hafn. Pal. Rott. Oiſel. Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *Hominis & ſacris* Oxon. ſec. *ſervare* Pal. *tuba* pro *juba* Vat. tert. *Argaeaeque lavare* Med. ſec. *tela ſolebas* Pal. duo Med. Put. *ſolebat* Vat. tert. Med. ſec. *Theſſalica* Buſlid. *praeſtringere* Vat. pr. *perfringere* Petav. pr. *tranſcurrere curſu* Ambr. pr. Sched. Gud. *curſu* tres Med. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Erepto* pro *Erecto* Pal. *profunde* Pal. duo Med. Exc. Lucenſ. pr. *zmaragdos* Var. LL. e marg. Parm.

9. *Luxurient*] *Luxuriant* Vat. ſec. *armatos* pro *auratos* Buſlid. *aeratos* conjiciebat Heinſius. *colorum* pro *Serenae* & ſeq. verſu, *Serenae* pro *colorum* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm. *ſi quippe* inc. Heinſ. *pabulas* pro *phaleras* duo Med. *latura dolorem* Vat. tert. Florent.

Deprecatio ad Alethium Quaestorem. XXIV.

Deprecatio in Alethium Quaeſtorem inſcribitur in Exc. Lucenſ. pr. in Moret. pr. & Var. LL. ed. Antv. erat. *Incipit in Alethium. in Alechium* Ald. *in Alethium Quaeſtorem* Oxon. ſec. in Vat. pr. & Vat. Livin. legitur *Incipit Excuſatio apud Alethium Quaeſtorem, dum objiceretur ei, quod Epigramma ejus reprehendiſſet.* in Put. duobus Petav. Buſlid. &c. deſideratur inſcriptio.

2. *Scythico brumam*] ſic Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *brumam Scythico* Vat. pr. Pal. Vat. Livin. *imbriferмar*

ram Vat. pr. Pal. Vat. Livin. *imbriferis* Florent. cum quindecim aliis, Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *umbriferis* Vat. tert. *tragica vela* Med. ſec. *laedam* Vat. pr. Ambr. pr. Vat. Livin. *relegam* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Moret. pr. Buſlid. Ald. *crimina* ed. Parm. *carmina* Var. LL. e marg. Parm. *petulans traxit* Pal. duo Med. *juſto* Vat. pr. Vat. Livin. *ſolito* Vat. ſec. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *mente notavi* ſec. Vat. Med. ſec. *in fine laceſſunt* Vat. pr. *fama facit* vel *vebit* Vat. tert. Rott.

16. *pauper uterque*] *paſtor uterque* Exc. Lucenſ. pr. *Cum moveo* Vat. ſec. *Eſt moveo plauſus*, *eſt* Vat. quart. *& pallidus* Vat. Livin. *en pallidus* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *Sophos* Vat. Livin. *Sophum* Var. LL. e marg. Parm. Ald. *Ignoſcat* Buſlid. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *Intendat* ed. Parm. *tandem placidus* Rott. *plauſuſque remittat* Pal. duo. Med. *tuto recitet* Vat. Livin. vet. Gyr. *toto* duo Vatt. Pal. Rott. Oiſel. Florent. tres Med. Petav. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *quidquid ab ore placet* Vat. pr. Petav. ſec. Ambr. pr. ed. Parm. Sched. Gud. *quolibet* Buſlid. *quodlibet* Var. LL. e marg. Parm. *placens* Vat. ſec. *ore. placet* legebat Heinſius.

In Curetium. XXV.

Sic inſcribitur in Moret. pr. *In Cyretium* Exc. Lucenſ. pr. in Vat. pr. erat, *Incipit iocus de Curetio.* Vat. quint. habet, *De Uranio Aſtrologo patre Curetii.* in Put. duobus Petav. & Var. LL. e marg. Parm. deerat inſcriptio.

1. *Fallaces*] *Pallantes* Oiſel. *mitre* pro *vitreo* Med. ſec. *nocturni* pro *Saturni* Buſlid. qui & *prodeſſe Tonantem* pro *promittere nummis* exhibet. *verbis* pro *nummis* Vat. ſec. *delata* pro *dilata* legit Heinſius. *patrio* pro *merito* Var. LL. ed. Antv. *tulit* pro *luit* Cod. Epigr. Ambr. *ſpurcos* vel *ſpurtos* Rott. *avidae* Med. quart. inc. Heinſ. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Ald. ed. Parm. *Namque avide lambit meretricis labra ſuperbae* Exc. Lucenſ. pr. *luctu* pro *luxu* Ambr. pr. *lapſu* Buſlid. *refundit* Ambr. tert. Vat. Livin. *refudit* duo Vatt. Pal. Rott. Buſlid.

In Eumdem. XXVI.

Vat. pr. inſcribit *in eumdem Curetium.* Med. quart. ſimpliciter *in Curetium.* in Vat. quint. erat *Ad Curetium de Geneſi ſua. De Curetio ejuſdem* legitur in Moret. pr. & Exc. Lucenſ. pr. in Put. & duobus Petav. deſideratur hoc carmen.

1. *penitus*] *potius* Buſlid. *velles* pro *quaeris* Var. quart. & quint. *velis* Vat. ſec. *loquor* Vat. tert. *averſi* Moret. pr. *patris* pro *Martis* Ambr. pr. *Quo procul* Exc. Lucenſ. pr. *amiſſis* pro *a Muſis* Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *actor* pro *Arcas* Var. LL. ed. Antv. m. ſec. Heinſius ſeqq. adſcripſerat. „ *De Planetis* Cicero in Somn. „ Scip. Stobaeus Eclog. C. IX. ex veteri Poeta. „ Auſonius precatione in Conſulatum ſuum Pla- „ netas etiam recenſet, ubi legendum,

„ *Nulla tuos Gradivi offendat ſtella penates,*

„ & forte *celer Arcas* pro *arcus.* nam quid eſt „ *arcus Lunae* ? in vet. Cod. Voſſii *Arcas* certe „ legitur. ſed quia Mercurii & poſtea meminit, „ forte *celer actus* legendum. idem Auſonius de „ Planetis agit idyll. X. *Venuſve* pro *Venuſque* legebat idem Heinſius. *Quo turpem* Exc. Lucenſ. pr. *turpi* Med. ſec. *cauſſa cano* pro *jam cano* Med. ſec. *τὸ cano* deerat Exc. Lucenſ. pr. *Attribuit* pro *Attrivit* Med. ſec. inc. Heinſ. Ambr. tert. *quas turpis* pro *quae cunnum* Buſlid. *cunnum* etiam deerat inc. Heinſ. *cauſſa fuit* Ambr. tert. Buſlid. *cura fuit* Exc. Pat. rec. *fuit* pro *facit* Rott. Vat. quart. m. pr. Med. ſec. m. pr. inc. Heinſ. *mendacem quae mala cauſſa facit* Exc. Lucenſ. pr. Scribit Firmicus in V. *qui naſcuntur ſub Horoſcopo feminae, ii ſunt manifeſto Cinaedi, ſi ſub maris ſunt clancularii.* Gyrald.

In Jacobum Magistrum Equitum. XXVII.

In vet. Cod. Daniel. & Oxon. ſec. inſcribitur *In Jacobum Magiſtrum equitum.* in Exc. Laeti erat *Ad Jacobum Magiſtrum equitum. Ad Jacobum Ducem* habet Thuan. & Moret. pr. *In Jacobum Magiſtrum Militum* exhibet inc. Heinſ. in reliquis deeſt inſcriptio.

1. *Per cineres Pauli*] *Per cineres Petri —— limida Pauli* Pal. duo Med. Put. Buſlid. Var. LL. ed. Antv. *cani* Vat. pr. Ambr. pr. Bartholin. *ſancti* quatuor Vatt. Pal. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *lumina* Med. pr. Put. Oxon. ſec. *per clypeum* Cod. Epigr. Ambr. *defendat* Vat. pr. Ambr. pr. *ſuſtentet* Florent. cum octodecim aliis, Exc. Lucenſ. pr. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *ne barbarus* pro *nec barbarus* legebat Heinſius. *tuas* pro *ſuas* Med. ſec. ceterum deerat hoc diſtichon Vat. pr. &. Ambr. pr. *quicumque ferus* Vat. pr. Ambr. pr. *tranſiverit* Vat. ſec. *tranſnaverit* Med. ſec. Exc. Lucenſ. pr. *volucris* pro *volucres* ed. Parm. *rumphea* pro *rhomphaea* Ambr. tert. *rimphaea* Buſlid. *riphaea* Vat. quint. Heinſius metuebat, ne hic Sancti alicujus nomen lateret. *Romanoſque tegat p. Tecla* Exc. Petav. quart. *regat Tecla* Put. Petav. ſec. *regat theda* Exc. Lucenſ. pr. *tegat — teda* inc. Heinſ. Petav. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. *regat tela* duo Vatt. Pal. duo Med. *regant tela* Vat. ſec. & tert. Pric. Oiſel. Exc. Laeti. *regat* Ambr. tert. *regas* Buſlid. *tecta* Var. LL. ed. Antv. m. pr. *regat tela* vel *Thecla* Rott. Deerat vero ſimiliter hoc diſtichon in Vat. pr. & Ambr. pr.

11. *magnum moriens. c. triumphum*] ſic Florent. tres Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *moriens magnos c. triumphos* Vat. pr. *magnos moriens c. triumphos* Moret. pr. *magnum conjuncta triumphum* Buſlid. Tò *conviva* deerat Med. pr. *Atque tuam vincant dolia fuſa ſitim* Vat. ſec. & tert. Var. LL. e marg. Parm. *Et tibi perpetuo dolia vina fluant* Pal. *Ut tua perpetuo dolia vina fluant* ed. Parm. *Et tua perpetuo dolia vina fluant* Vat. pr. duo Med. Put. Bonon. *Atque t. vincant d. f. ſitim.* vel *Et tibi p. d. vina fluant* Petav. pr. inc. Heinſ. *hoſtilis* Ambr. tert. *Nec laceres* Vat. tert. Pal. Rott. duo Med. duo Petav. *Dux Jacobine* Buſlid. poſtremum vero hoc diſtichon in Vat. pr. & Ambr. pr. iterum deſiderabatur.

RIMANTI TELUM IRA FACIT. XXVIII.

Rimanti telum ira facit] ſic inſcribunt duo Med. inc. Heinſ. & H. ejuſdem, item Exc. Lucenſ. pr. in quibus adſcriptum, *Eſt ex Virgilio.* *Rimanti telum facit ira* erat in Oiſel. Bonon. Moret. pr. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. e marg. Parm. Vat. pr. non habet hoc carmen. in Put. & duobus Petav. deerat Inſcriptio, ut & in Lov. qui ſuperioribus connectit. Buſlid. Inſcriptionem omittit, ſed uno verſiculo carmen hoc auctius facit, titulo in verſum mutato. ſic

Armanti telum ira facit, nec vana locutum
In jaculum &c.

1. *In jaculum*] *Non jaculum* Med. pr. *quicumque* Ambr. tert. *ferit* Florent. Med. ſec. ed. Parm. *gerit* Vat. tert. Lov. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *mittit* pro *mutat* Med. ſec. *armatae* Buſlid. *Certa volant* Lov. *in vulnere* ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *in vulnera* Moret. pr. Oxon. ſec. Lov. Buſlid. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *ſaevum* pro *ſaevit* tres Med. *ingeritur* pro *geriſur* legit Heinſius, quia verſu 1. *gerit* erat, & adſcripſerat locum Sil. Ital.

——— *crebras fugientibus ingerit haſtas.*
ſic Virgilius & Curtius ſaepe.

IN PODAGRUM. XXIX.

Deerat hoc carmen Vat. pr. Florent. tribus Med. Lov. & Sched. Gud. Exc. Lucenſ. pr. inſcribunt, *In Podagricum, qui carmina ſua non ſtare dicebat.* ſimiliter ſe habet Inſcriptio in Moret. pr. Bonon. & ed. Parm. niſi quod vocem *ſua* omittant. in Put. & duobus Petav. inſcriptio deerat.

1. *quid carmina*] *qui carmina* Rott. Put. Moret. pr. Var. LL. ed. Antv. *quos neſcis* Vat. ſec. *laceras?* Vat. ſec. ed. Parm. *hic verſus* Put. duo Petav. Exc. Petav. quart. ed. Parm. *hic inquit* Rott. *inquis* Vat. ſec. *ſyllaba mutat* Buſlid. *putas podager* Vat. ſec. Heinſius adſcripſerat „ ſic *miles podager* lemma apud Sympo- „ ſium in Aenigmatis. vid. Salmas. ad Hiſt. „ Aug.

De Theodoro et Hadriano. XXX.

Deeſt Vat. pr. & Sched. Gud. Moret. pr. habet *Incipit de Theodoro & Hadriano.* In Florent. tribus Med. & Buſlid. deſideratur inſcriptio.

1. *Mallius*] ſic Pal. & duo Med. *Manlius* tres Vatt. Rott. Oiſel. Moret. pr. Buſlid. Oxon. ſec. Ald. Var. LL. ed. Antv. *Mallius inſomnis* pro *Inſomnis Pharius* Pal. duo Med. *Omnibus hunc Italae* Med. pr. & quart. Pal. *Italiae* Med. ſec. *Italiae gens hoc* Vat. quart. *expoſcite* ed. Parm. *compoſcite* Var. LL. e marg. Parm. *Mallius* Pal. duo Med. Moret. pr. Ald. *Manlius* Oxon. ſec. Var. LL. ed. Antv.

Ad Aeternalem. XXXI.

Deeſt Vat. pr. & Sched. Gud. In Cod. Epigr. Ambr. vet. Gyr. Lov. Buſlid. & Oxon. ſec. continuatur ſuperiori *De portu Smyrnenſi.* Bonon. & Moreti pr. nullam agnoſcunt inſcriptionem.

1. *Quidquid Caſtalio*] *Caſtalio quidquid* Pal. duo Med. *fatidicum mugit* ed. Parm. *fortuna* pro *cortina* Var. LL. ed. Antv. *Carmina ſunt* Florent. tres Med. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Lov. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Lucenſ. pr. & Ald. *non verba* Pal. Med. pr. *ubi verba* Florent. *vera* pro *verba* Var. LL. ed. Antv. ɔ*ia* pro *Communia* Oxon. ſec. *cē* Lov. *loquar* Lov. *Smirneus* pro *Sic me meus* Exc. Lucenſ. pr. *te meus* vel *me tuus* conjiciebat Heinſius. *urget Apollo* Vat. quart.

Ad Maximum, qui mel misit. XXXII.

Deeſt Vat. pr. & Sched. Gud. *Ad Maximum, qui mel miſit* habet vet. Gyr. Oxon. ſec. *Ad Maximum, qui ei mel miſit* erat in Oiſel. Moret. pr. Bonon. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. Lovanienſis adnectit ſuperiori. In Florent. tribus Med. Put. & duobus Petav. deerat inſcriptio.

1. *Tu mittis Maxime*] *tu ſemper, Maxime, mittis* Pal. duo Med. inc. Heinſ. Exc. Lucenſ. pr. *ſemper tu, Maxime, mittis* Vat. ſec. Rott. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Lov. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e m. Parm. *quidquid mittit* Pal. Med. pr. *mittes* Exc. Lucenſ. pr. *credere mella* Put. Var. LL. ed. Antv.

De Locusta. Fragmentum. XXXIII.

Vet. Cod. Daniel. *De Bucuſta* inſcribit. *De Locuſtis* habet Oxon. ſec. Vat. autem Livin. & Ambr. pr. inſerunt hic alium verſum cum inſcriptione *De Dulcio.* nempe

Nectareo dulces muro cinguntur arenae.

Ectareo pro *Nectareo* erat in vet. Cod. Danielis, qui & illum verſum praemittebat. In Florent. tribus Med. Put. Buſlid. & duobus Petav. inſcriptio deerat. In Vat. pr. ipſum carmen plane deſiderabatur.

1. *Horret*] *Torret* Vat. ſec. Moret. pr. *media* Vat. tert. Rott. Florent. *ſurgit* Pal. *conatus dorſo* Oxon. ſec. *decreſcit* Ambr. tert. *dubique* Exc. Lucenſ. pr. *dubiiſque rudentes* Ambr. tert. *dubiiſque rubentes* Vat. quart. Oiſel. Florent. tres Med. inc. Heinſ. Petav. ſec. Bonon. Ambr. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. vet. Gyr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. ed. Parm. Var. LL. ed. Antv. *dubiiſque rubentem* duo Vatt. Pal. Rott. Petav. pr. *p* pro *parvis* Ambr. pr. *parvum* Buſlid. *pinnas* Ambr. tert. *multos* Florent. tres Med. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. duo Ambr. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. vet. Gyr. Vat. Livin. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. ed. Parm.

De Balneis Quintianis. XXXIV.

Deeſt hoc Carmen in Vat. pr. Med. pr. Oxon. ſec. Sched. Gud. in Rott. *De Balneis Quintilianis* inſcribitur. Cod. Epigr. Ambr. habet *De Balneis Quintiliani, quae in via erant.* in Moret. pr. erat, *De Balneis Quintiani quae in via erant.* in Bonon. & inc. Heinſii legebatur *De Balneis Quintianis quae in via erant.* Exc. Lucenſ. pr. exhibent, *De Balneis Quintianis quae in via poſita fuerant.* ſimiliter fere Ald. & Var. LL. e m. Parm. niſi quod in iis *poſita erant* legitur. Put. duo Petav. Lov. Buſlid. & Exc. Petav. quarti inſcriptionem ignorant.

1. *Fontibus*] *Montibus* Vat. ſec. Petav. ſec. Var. LL. ed. Antv. *viator* pro *refectus* Med. ſec. *Nympharum* Exc. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. & ed. Antv. *mirabilis* pro *miraberis* Var. LL. ed. Antv. *dira viae* Vat. ſec. *quis potuit* Rott. *potuit* Ambr. tert.

Descriptio portus Smyrnensis. XXXV.

Deerat hoc carmen in Vat. pr. Sched. Gud. Var. LL. ed. Antv. *Deſcriptio portus Smyrnenſis* vocatur in duob. Med. inc. Heinſ. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Lucenſ. pr. *Deſcriptio portus Zmyrnenſis* vet. Gyr. *Deſcriptio portus Myrnenſis* Vat. tert. Oiſel. ——— *Mirnenſis* Bonon. Moret. pr. ——— *Mirenſis* vet. Cod. Daniel. in Put. autem, duobus Petav. Lov. & Buſlid. deeſt inſcriptio. in Oxon. ſec. erat etiam, ſed nihil varietatis in eo notatum erat.

1. *Urbis conſpectum m. c. velant*] ita legit Joh. Pricaeus. ſub monte enim Smyrna. *Urbs in conſpectu eſt* Ald. *Arx* pro *Urbs* Vat. quart. *vallant* pro *velant* conjecerat Heinſius. *placatas* Vat. quart. *pacatis* Pal. Rott. duo Med. *removens* Cod. Epigr. Ambr. *Hinc exarmatum* Lov.

Est in Conspectu longe locus. XXXVI.

Vat. pr. non habet hoc carmen. *Deſcriptio Portus* inſcribitur in Med. pr. & ed. Parm. *Eſt in conſpectu longe locus* Exc. Lucenſ. pr. Bonon. habet *Eſt ñ ſpecu longe locus.* in Moret. pr. erat *Eſt non ſpatii longe locus.* in Put. duobus Put. Lov. Buſlid. & Exc. Petav. quarti nulla erat inſcriptio.

1. *Regio ſubmota*] *ſummiſſa* Oiſel. *qua reſides* Vat. Livin. Exc. Lucenſ. pr. *reſidens* Vat. quart. *Arida tranquilli* Ambr. tert. *brachia portu* Lov. *litora ponti* Buſlid.

De Quadriga marmorea. XXXVII.

De Quadriga marmorea habet Bonon. Oxon. ſec. *De Quadra marmorea* Med. pr. *De Auriga marmorea* Lov. in Vat. pr. non erat hoc carmen. in Put. Buſlid. duob. Petav. & Exc. Petav. quarti deeſt inſcriptio.

1. *de marmore*] *corpore* Moret. pr. *Surgere* Med. quart. *Unanimi* Vat. ſec. Ambr. tert. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. & Lucenſ. pr. *Materia* Petav. pr. Moret. pr. Oxon. ſec. *Materies conata* Lov. *cognata* Vat. Livin. *frenata* Vat. quart. inc. Heinſ. Petav. pr. Bonon. Oxon. ſec. Ald. Var. LL. ed. Antv. *diſcrimine nulla* Pal. Med. pr. *Vix* Vat. tert. Pal. *Vir redit* Vat. quart. inc. Heinſ. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Lov. vet. Gyr. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Lucenſ. pr. *dedit* Moret. pr. *paratas* pro *poteſtas* Med. ſec. *quaeſita paratas* pro *quae tanta poteſtas* Buſlid. [hic autem verſus deerat Ambr. tert.] *membra legat* duo Petav. Moret. pr. Lov. Oxon. ſec. *Mens* pro *Mons* Var. LL. ed. Antv. *arcus* Ambr. pr. *aptatur in uſus* Buſlid. *animatur in artus* legebat Heinſius.

Fragmentum. XXXVIII.

In Vat. pr. vet. Gyr. Exc. Lucenſ. pr. erat *Incipit De Lanario.* in reliquis deerat Inſcriptio. nihil vero varietatis deprehendere licuit.

De paupere amante. XXXIX.

Deeſt hoc carmen Vat. pr. Lov. ſuperiori adnectit. in Florent. tribus Med. Put. & duobus Petav. deeſt inſcriptio.

1. *me ſaeva*] *te ſaeva* Vat. ſec. m. pr. *duruſque* Med. ſec. Var. LL. ed. Antv. *diruſque* Florent. duo Med. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Var. LL. e marg. Parm. *ruſuſque* Exc. Lucenſ. pr. *tolerandus* vel *venerandus* Vat. ſec.

De Eodem. XL.

Vat. pr. non habet. in Var. LL. e marg. Parm. erat, *Item De eodem.* in reliquis nulla inſcriptio.

1. *telis*] *taedis* Med. ſec. *ſuccendor* Vat. ſec. *eligo* Exc. Lucenſ. pr. *deligo* Ambr. tert. Oxon. ſec. duo Petav. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Ald. Var. LL. e marg. Parm. Heinſius adſcripſerat. „ leg. *deligo.* hinc *delectus.* Trebell. Poll. in „ Valerianis. initio. *quid vobis videtur P. C. de* „ *Cenſore deligendo.* & Vopiſcus in Tacito. *Re-* „ *ferimus ad vos, P. C. quod ſaepe retulimus, Im-* „ *perator eſt deligendus.* & mox, *Tacite Auguſte,* „ *Dii te ſervent. te deligimus.* & mox, *ne obeſſe* „ *mihi incipiat, quod unanimiter me delegiſtis.*

In Sepulcrum Speciosae. XLI.

Deeſt Vat. pr. & Med. pr. *In ſepulchrum Specioſae* inſcribunt inc. Heinſ. Bonon. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. Var. LL. e marg. Parm. *Epitaphium Specioſae puellae* vocatur in Cod. Epigr. Ambr. in Put. Lov. Buſlid. duob. Petav. & Exc. Petav. quart. nulla erat inſcriptio. Oxon. ſec. etiam habet, ſed nihil in eo varietatis notatum.

1. *negatur*] *negatum* inc. Heinſii, qui adſcripſerat locum Lucan. Lib.

——— *ſummiſque negatum*
Stare diu.

luunt pro *ruunt* inc. Heinſ. *cadunt* Ambr. pr. *fortuna* pro *formoſa* Put. *invidiamque tulit* Ambr. tert. Sched. Gud.

De Birro Castoreo. XLII.

De Birro Caſtoreo erat in inc. Heinſ. Bonon. Lov. Exc. Lucenſ. pr. Sched. Gud. ed. Parm. *De Birro & Caſtoreo* Oxon. ſec. in Vat. pr. non erat. in Put. Moret. duobus Petav. deerat inſcriptio. *De Fibro Caſtoreo* conjecerat Heinſius.

1. *Nominis*] *Numinis* Var. LL. ed. Antv. *Nomen verba* Vat. ſec. *veteres* pro *veteris* Ald. *vetitis* Petav. ſec. *non dicere* vet. Gyr. qui adſcripſerat *ſi Caſtor recens ſit & niteat, nequeo dicere Birrbum Caſtoreum. jam dicere* Vat. tert. Rott. Florent. Med. ſec. *jam diſcere* ed. Parm. *diſcere* duo Vatt. Rott. Florent. Med. ſec. Put. Petav. ſec. Oxon. ſec. duo Ambr. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *burrbum* Cod. Epigr. Ambr. *niteat* Vat. tert. vet. Gyr. *juret* Exc. Lucenſ. pr. Var. LL. e marg. Parm. *nitet* duo Ambr. *intret* Bonon. *vitet* Vat. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Oxon. ſec. Cod. Epigr. Ambr. Var. LL. ed. Antv. *viret* Ald. *vitet dicere Caſtoreum* Lov. *vilet* conjicit Heinſius. *Caſtoreumque queo* Ambr. pr. Sched. Gud. *ſim* pro *ſit* Moret. pr. *ſcit* Vat. ſec. Petav. ſec. *poteſtur* Ald. Var. LL. e marg. Parm. *poteſtas* Var. LL. ed. Antv.

De Hippopotamo. XLIII.

In Vat. pr. ſub finem hoc & ſequens Epigrammation erat. Vat. Cod. habet

Incipit de Hippopotamo.
Utraque faecundo nutritur bellua Nilo,
Quaeque vorat morſu, quaeque ſub ore fremit.

mox lineâ unâ vacuâ relictâ.

. . . .

Quae in mensa de Sardonyche lapide erat. [XLIV.]

Menſa coloratis aquilae ſinuatur in alis &c.

Carmen Paschale. XLV.

In Vat. pr. Inc. Heinſ. Cod. Epigr. Ambr. Moret. pr. Exc. Lucenſ. pr. erat *Incipit de Salvatore.* in Put. Ambr. pr. Buſlid. duobus Petav. deerat Inſcriptio. in Moret. ſec. citatur in vitâ Claudiani.

1. *conditor aevi*] *orbis* Vat. pr. Pal. Oiſel. duo Med. Ambr. pr. Oxon. ſec. Vat. Livin. *anni* vet. Gyr. *fundit ab alta* Cod. Bartholin. ed. Parm. *fuderat alta* Pal. duo Med. *Voce pater* Moret. ſec. *Magne pater* Petav. pr. *qui noſtrae* vet. Gyr. *tu noſtrae* tres Vatt. Pal. Rott. Oiſel. *qui* vel *tu* Vat. ſec. *docuiſti* Var. LL. ed. Antv. *ſaecula terrae* pro *crimina vitae* Vat. pr. m. pr. *mundi* vet. Gyr. *mundum veſtire* quatuor Vatt. Pal. Pric Oiſel. Bartholin. Exc. Laeti *veſtiſſe* Moret. ſec. *Quem verbo* Exc. Laeti m. ſec. Var. LL. e marg. Parm. *Quem verbo* vel *Quemque utero* inc. Heinſ. *lumine viſo* vet. Gyr. *angulo* duo Petav. *angelo* Vat. ſec. Bartholin. Oiſel. *angele* Exc. Laeti & Lucenſ. pr. *viſo* Vat. pr. Pal. Pric. Vat. tert. m. pr. *miſſo* Vat. quart. [deerat vero hic verſus Med. ſec. Florent. Exc. Petav. quart. & Oxon. ſec.] *intumuere* Ambr. pr. *tumuere* Put. Petav. pr. Exc. Petav. quart. *timuere* Petav. ſec. Ambr. pr. m. pr. vet. Gyr. *tenuere* Oxon. ſec. *patuere* Pric *compelli* pro *compleri* Cod. Bartholin. *Auctorem* Vat. ſec. Pal. Med. pr. Inc. Heinſ. Moret. pr. Buſlid. *mortalia membra* vet. Gyr. *texere* Med. pr. Exc. Lucenſ. pr. *cepere* Oxon. ſec. *fudere* Vat. tert. Pric. Oiſel. Florent. Med. ſec. *mundique reptor* Buſlid. *redemptor* conjicit Heinſius.

12. *latuitque ſub uno*] *lavitque ſub uno* Oxon. ſec. *ſub uno* Med. quart. Inc. Heinſ. Petav. ſec. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Lucenſ. pr. Ald. Var. LL. e marg. Parm. *totum latum* Buſlid. *ſpatio* pro *ſpatiis* Oiſel. Oxon. ſec. *Non capitur* Florent. Med. ſec. *Nec* tres Vatt. Pal. Exc. Laeti. *defluxit* Buſlid. *conſtruxit* Med. ſec. *ſupplicium* Vat. tert. Florent. *ſupplicium mortis* Pric. *ſupplicium nomen* Buſlid. *numen* Florent. *nexumque* Buſlid. *noxaſque* conjiciebat Heinſius. *ſubiſtis* Florent. Cod. Bartholin. *ſubriperes* Pal. *eriperes* tres Vatt. Bartholin. Pric. Rott. Oiſel. Florent. Med. ſec. inc. Heinſ. Put. duo Petav. Bonon. Ambr. tert. Moret. pr. Oxon. ſec. Buſlid. Cod. Epigr. Ambr. Exc. Petav. quart. Lucenſ. pr. & Laeti. *in aures* Vat. ſec. *purgatam* Florent. tres Med. *repetens* quatuor Vatt. Pal. Pric. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. Cod. Bartholin. Exc. Laeti. *laetum* Oxon. ſec. Vat. Livin. *lotum* Moret. pr. *laetam* Bonon. *laetantem* Exc. Petav. quart. *laeta* Vat. tert. duo Med. Ald. *laeta te* Petav. ſec. Ambr. tert. Var. LL. e marg. Parm. *te luce* quatuor Vatt. Pal. Cod. Bartholin. Pric. Rott. Oiſel. Oxon. ſec. Exc. Laeti. *laeta de luce parentem* Buſlid. *Auguſtus* Pal. *celebrent* Med. ſec. Heinſius poſt hoc carmen manu ſua adſcripſerat aliud, quod in Petav. pr. manu recenti margini adſcriptum offenderat cum hac Inſcriptione,

EUGLERIUS COMES.

O Pater omnipotens celſi dominator Olympi &c.

ubi in vs. 6. erat

Dirige vela tuo. curvo deducere rectum.

ſed edidit, *Dirige vela precor.*

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ. XLVI.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. XLVII.

Ad haec Graeca nullae Var. LL. notatae erant. ſed in vet. Cod. Pal. erat Scholium marginale. Οὗτος ὁ Κλαυδιανὸς ὁ γράψας τὰ Πατριὰ Ταρσοῦ, Ἀναζάρβου, Βηρυτοῦ, Νικαίας. Porro *Laus Chriſti* XLVIII. & *Miracula Chriſti* XLIX. deſiderabantur in omnibus MSS. & ed. Parm. item carmen L. *in Sirenas.* erat tamen hoc Epigramma in Schedis Gud. quae ultimo verſu pro *Nec dolor ullus erat* habent *Nec color ullus erat.* Var. LL. ed. Ald. ab Heinſio jam occupatae ſunt.

ANO-

ANONYMI POËTAE

LAUDES HERCULIS.

Deeſt hoc carmen MSS. omnibus, nihilque adnotatum reperire licuit praeter conjecturas Heinſii & Livineji, & Var. LL. ed. Ald. plurimam partem jam occupatas. ne tamen quid pereat harum deliciarum, reliqua hic ſubjunguntur.

2. *laeto precor huc age Phoebe*] *Phoebe precor huc age laeto* Ald. *Latio choro* conjecerat Heinſius. *penetralib.* pro *penetralia* Ald. *inſiſtere fonte Me face. namque* Livin. vs. 12. *Cui ſuper immenſos* pro *Semper ob* Livin. *Cui ſemper immenſos* Ald. *actus* Livin. 16. *Cyrrhaee* Livin. 22. *Alcmenam* Livin. Ald. 32. *Tardatum* pro *Tardantur* Livin. 43. *miſerorumque* [f. *miſerumque*] Ald. 52. *exemplar habebit* Livin. *nihil ipſe times* Ald. *lumine recto* Livin. 59. *impreſſos linquens* Livin. 62. *Quo Delo* Ald. 72. *Ludus aetherias* Ald. *Ludus &* Livin. 78. *fata* pro *vota* Livin. *rabiemque novabat* conjiciebat Heinſius. *quantaque virorum* pro *heu quanta* Ald. 84. *quocumque moveres* pro *quocumque levares* conj. Heinſius. 87. *Imperat.* O *nullum* Livin. 92. *Admonita feritate jubis* Livin. 107. *lunatis findebat* conj. Heinſius, qui adſcripſerat ſeqq. *lunatis*] ſic Stat. II. Theb. de apro,

> ——— *lunataque dentibus uncis*
>
> *Ora ſonant.*

Dracontius in Hexaemero 161. male *limatis* ante Sirmondum legebatur. 110. *Duratoſque armos ſcapulis* pro *ſcopulis* conj. Heinſius. 112. *clavato pondere* Livin. 114. *Exemplo* Ald.

In Vat. optimo poſt Libros in Eutropium ſequebatur Carmen cum hac Inſcriptione *Incipit Epithalamium Laurentii*; quod uti ab Heinſio deſcriptum ex eodem Vatic. & Ambroſiano. codice, in quo ſequebatur poſt Epigramma ad Probinum, hic exhibemus.

Epithalamium Laurentii.

(*) *Inprimis te, Sponſe, precor, patiare canentem;*
Teque puella magis. tacito mihi carmine parcas.
Scimus enim, ſcimus vobis nunc carmina noſtra
Doctiloquique etiam linguam ſolidare Maronis.
Sed breviter ſtrictimque duos dicemus amantes;
Mariaeque licet plus quaerat, pauca loquemur.
Principio generis ſimili vos ſtirpe creatos
Florentis Florique patris ſat nomina prodent.
Matribus & pariter reſpondet foetus uterque.
Nam decuit Mariam ſapientem fundere.....
Calliopenque ſimul juvenem proferre to ....
O ſimiles multumque pares! te prima juventus
Inſignem vegetumque tenet. nam nuper.....
Florigenas plenaque decens lanugine malas.
Mollia votifero dempſiſti vellera ferro.
Egregio fulges cultu, totuſque decorus
Et faciem & mores patriamque ex nomine pandens.
Nam quae primates quondam genuere Latinos,
Antiquaeque Urbi proprium tribuere vocamen,
Dant tibi, Laurenti, Laurentes nomina Nymphae. (a)
Quid memorem mores juvenili in corde ſeniles,
Atque Italum ingenium Romana fervere lingua?
Tu fora, tu leges celebras, ſanctumque tribunal:
Promptaque inpavidus tu ſuetus dicere dextra.
Te inſontes palmam ſemper tenuere Patrono,
Te contra adſtantem ſemper timuere nocentes.
Prorſus habes, juvenis, totum quod Tullius auctor
Cauſſidicos retinere jubet. nam fultus utroque
Vir bonus & nimium fandi pariterque peritus.
Ad te nunc breviter, nam ſic te velle putamus,
Verba, puella, feram, pulchro formoſa colore.
Lilia ceu niteant rutilis conmixta roſetis.
Sic rubor & candor pingunt tibi florida vultus.
Denique miramur, quod colla monilia geſtant.
Ex humeris fruſtra (b) *faleras inponis eburnis.*
Non tibi nam gemmae, ſed tu das lumina gemmis,
Atque alios comit, per te conponitur aurum.
(c) ... *alo qui ſcriptique tenax veloxque legendi*
(d) .. *tanquam talis fueris praeſaga mariti,*
.. *muſaea tuis inſedit cura medullis.*
Nec minus in propriis ſtudium. nam vellera lanae
Textilibus calathis ſemper tractare perita
Inque globos teretes coeuntia vellera penſa
Compoſitas tenui ſuſpendis ſtamine telas.
Quas cum multiplici frenarunt licia greſſu,
Traxeris & digitis cum mollia fila gemellis,
Serica (e) *araneo denſentur pectine texta:*
Subtiliſque ſeges radio ſtridente reſultat.

Sed

(*) initio huic deeſſe nonnulla videntur.

(a) v. 20. *Dant tibi, Laurenti, Laurentes nomina Nymphae.*] reſpicit locum Virgil. lib. VII. Æn. 59—63. ubi vide Serv.

(b) v. 35. *phaleras ſuſpendis* ex Virgilio legendum conjeci ad Antholog. Epigr. vet Lat. lib. III. pag. 692.

(c) . . *alo qui*] forte *Eloquii* Heinſ.

(d) f. *Et* Heinſ. (e) *Arachneo* Heinſ.

Sed jam ſufficiat de magnis pauca locutum.
Nec ſinit hoc tempus totas nunc pandere laudes.
Quin magis, o pueri, voſque exaudite puellae,
Quas optare pares thalamos taedaſque jugales
Senſibus ex imis ſuſpiria ducta fatentur,
Conſertas prenſate manus. magnumque per orbem
Dextra liget laevam. feſtos celebrate Hymenaeos,
Ac modulante melos pariter (a) *ceſoque pavinto*
Cum pede vox reſonet. perſultent atria longa,
Quae virides cingunt hederae laurique coronant,
Votigerique ignes ſtellantia (b) *lumina conplent*
Tympana (c) *corda ſimul ſymphonia', tibia, buxus,*
Cymbala, bambilium, cornus, & fiſtula (d) *ſi*
Quaeque per aeratas inſpirant carmina voces
Humida folligeris exclamant organa votis.
Surge age jam juvenis. dextram conplectere Sponſae,
Tuque puella caput niveo velamine tecta
Non cunctante gradu greſſum comitare mariti,
Teque etiam paucis moneamus, Pronuba, verbis.
Cum fuerit ventum ad thalamos, primumque cubile,

(a) *caeſo pavimento* Heinſ. (b) *limina* Heinſ.
(c) *chorda* Heinſ. (d) *ſiſtrum* Heinſ.

Sit tibi cura ingens innoxia reddere membra
Virginis, ut totum quod poſſit laedere demas.
Nullum ſit capiti, quo cirrus comitur, aurum.
Nec collo maneant, niſi quae ſunt mollia filo,
Annulus & digitis tollatur mollibus aſper.
Ac niveos auro propera ſpoliare lacertos.
* *Nec dum ſaro ludum atque oſcula dulcia jactans,*
Exercentque toris Veneris luctamen anhelum,
Cuncta per amplexus foedentur membra mariti,
Atque invita viri maculet, quae diligit, ora.
Ite pares tandemque thoro recubate potito.
Mellea tunc roſeis haereſcant baſia labris,
Et conpreſſa ſuis inſudent pectora membris,
Per niveoſque humeros cultumque per (e) *os......*
Dextera cervicem roſeam ſubjecta retentet,
Turgenteſque ſimul conſtringat laeva papillas.
Vivite felices, quam longaque carpite ſaecla.
Vivite concordes, donec premat una ſenectus,
Donec veſtra habeant natorum vota nepotes.

(e) *Oſque genaſque* Heinſ.

Sequebatur deinde in eodem Vat. *Epigramma in Sphaeram Archimedis.* poſtea,

De Liberalibus.

Lenaee, vitis ſator, Bromie, Semeleie, Bacche,
Thyrſitenens, bimater, trieterice, Nyſie, (f) *Liter.*
Flos ariadene, coriatice, laete Thyoneu,
Da reditum nobis. ſic totis dulcia rivis
(g) *Muſa fluant, ſpumetque cavis vindemia labris.*

(f) *Liber.* (g) *Mella.*

Barthius verſu primo legit *Lenis vitiſator, proles Semeleia Bacche.* ſecundum & tertium verſum non edidit. vid. eum in not. ad Claudian. p. 1071. Editum autem hoc carmen exſtat in Antholog. Lat. Epigr. vet. Lib. 1. Epigr. XXI. ſub titulo, Laus Liberi. ubi vide. ſecundo verſu *bimater*, media brevi, adverſatur metro.

Laus Martis.

Mars pater armorum fortiſſime belligerator,
Eſto volens, mitis. facilis Deus, eſtoo benignus.
Sic tibi poſt pugnas & paſtos ſanguine campos
Amplexus tribuat (g) *vinclis ſecura Cythere.*
Tu criſta galeaque rubes. tu pulcher in aere
Incutis a vultu radiantia lumina ferro.
Te torax galeaeque tegunt. non quo tibi terror

(g) *vincli* Heinſ.

Hoſtilis ſubeat, ſed quod decor exit ab armis.
Tu cum pulſatum clypei concuſſeris orbem,
Inmugit mundus, tellus tremit, aequora cedunt.
Da nobis reditum. patriam repetamus ovantes,
Sic tibi laſcivae celebrentur in Urbe Kalendae.

vid. hoc Epigramma ibidem editum in Antholog. vet. Poet. Latin. Lib. 1. Ep. XXVI.

De Junonalibus.

... poli domina, cui vincla jugalia curae,
... erni coeli regis conjuxque ſororque
... ditum nobis. ſic regnum tranſeat orbis.

OMIS.

O M I S S A.

Inter Schedas Heinſii ſero offendi Excerpta VV. LL. ad duos priores Libros de Rapt. Proſerp. collata ad edit. Plantin. e veteri Codice, quae cum Heinſio communicaverat Mentelius; item VV. LL. ad Phoenicem Claudiani, ex veteri Codice Lactantii ab Heinſio in Italia comparato. Quas, ne pereant, hic ſubjungemus.

AD LIB. I.

DE RAPTU PROSERPINAE.

vs. 4. *Mens congeſta*] *Mens auguſta.* 8. *lumina lucem.* 11. *Cecropium.* 14. *Erepti.* 16. *leniſque.* 18. *colligit angues.* 19. *Maeonius figit veſtigia thyrſus.* 25. *ſanctarum.* 39. *& crinita ſonantibus hydris.* 43. *recluſa.* 46. *alto de.* 57. *terris & ſemina.* 83. *durae.* 108. *Thetim.* 145. *rapuit.* 148. *Non illam ſocia rapuit tellure triſulcae.* 150. *praetentis.* 152. *indignata.* 182. *ſpumoſa.* 183. *volucri qui pervia.* 218. *nuptu.* 224. *rimata.* 225. *ſoles*] *vales.* 233. *iniquum.* 234. *praepes.* 237. *maribus.* 239. *formata.* in alio vetuſtiori habetur *ferrata.* 242. *flamine.* 254. *legit.* 257. *jam jam.* 266. *contriſtat.* 270. *telae.* 274. *juſtaeque* vel *caſtaeque.* 276. *texuit.* 283. *Tethonuſque.* 286. *Motheus.*

AD LIB. II.

AD PRAEFATIONEM.

vs. 4. *quaerebant ſtamina.* 6. *jacentis.* 16. *mobile.* 17. *frenantur.* 19. *rupes.* vs. ult. *orbe choros.*

Lib. II. *tanto conſcia voto.* 12. *meditatur.* 22. *Pythona.* 24. *ferro.* 25. *erat.* 26. *objectus inumbrat.* 43. *figuras.* 52. *vagitu de pectore. extremis.* 90. *rubor.* 93. *imbuit.* 93. *vinctura.* 96. *variantur.* 103. *vivo.* 106. *medio.* 127. *ereptis.* 139. *ſpoliis.* 148. *odorem.* 159. *gigas.* 173. *tremuere.* 183. *obſeſſus.* 191. *Corruit.* 214. *deterrime.* [217.] *infeſtare.* 219. *Numina.* 224. *fulminis.* 230. *ſocerum.* 249. *rumpit.* 251. *ſic vis crudelibus.* 252. *defendere.* 253. *nihilumne.* 257. *noxia.* 263. *ſervitum.* 269. *reſpicis.* 306. *ſic factum.* 307. *Taenara.* 308. *violentior.* 311. *ſaecula.* 321. *thalamum.* 323. *timores.* 331. *clareſcere.* 345. *laeta canentes.* 348. *flumen.* 350. *Anfriſius* vel *Anfractus.*

AD

PHOENICEM CLAUDIANI.

vs. 8. *Soliſque plaga d. iniquus.* 9. *aegris animantibus.* 15. *pabula potat.* 24. *proleſque ſibi.* 27. *longaeva retorſerit aeſtas.* 30. *ſubmergitur annis.* 31. *lapſa procellis.* 32. *de culmine pinus.* 35. *abripuit.* 36. *Jamque ubi decreſcit.* 37. *ſegnius ſtilla.* 40. *Vix una.* 43. *Et tumulum.* 45. *& magno Solem.* 51. *habiture vires.* l. *virens.* 59. *ſtellis coeleſtibus.* 64. *admonet.* 66. *redivivus.* 70. *genitae conſ. vitae.* 83. *fluvio de.* 86. *praefuſa mur. veſte.* 90. *fluctumque immane columnis.* l. *fultumque* 91. *Thebano.* 92. *de morte.* 95. *Germina relliquiaſque ſui mirata.* 97. *perductus.* 98. *Pervenit Indus odor penetrat.* 99. *cum nectare.* 100. *nigrantis.* 105. *reſolvuntur.* 107. *amnis.* 110. *dira legunt nec jus.*

ADDENDA.

CLAUDIANI] Claudianus dicacis ingenii erat, quod vitium Aegyptiis omnibus, Alexandrinis praeſertim, commune. vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. Muſambert. ad Martalem p. 43. de Alexandrinorum moribus vid. Auſon. de clar. Urb. carm. 11. & ibi Vineti comment.

Elogium, quod in foro Trajani Romae, accuratius a Caſtalione editum vid. ad Rutil. pag. 90. De Claudiani Chymicis vid. Epiſt. Allatii 1649. 20 Febr. Auctor vitae MS. Claudiani in Cod. Moret. citat Remigium in Commento ſuper Marcianum, a quo Claudianum dicit citari. Hieronymi Suritae commentarius in Claudianum exſtat. vid. notas ejus in Itinerarium Antonini p. 62. Dempſteri & Hiſpani commentarios laudat Barthius Lib. XII. Adverſ. cap. VIII.

Pag. 2. vs. 6. *germanis Conſulibus*] Tempore Commodi fuere etiam gemelli fratres Quinctilii Conſules. vid. Salmas. contra Herald. p 370.

Pag. 3. col. 2. not. *Anicia* Pomponii Attici conſobrina. vid. Auctor. Vit. Pompon. Attici. locus autem Ammiani de Anicio Quaeſtore valde corruptus. vide quomodo emendetur a Valeſio.

Pag. 4. col. 2. not. *tendit* pro *tentet* tamen poſtea maluiſſe videtur Heinſius, adſcripto Auſonii loco Epigr. CXXXIII. quem hoc modo emendabat,

Quae didiciſti haud dum, diſcendo adſumere tendas.

ſic enim legebat. *tendas* i. e. *tentes*. Ammian. Lib. XIV. p. 30. *ire tendebat de fumo, ut eſt in veteri proverbio, ad flammam.* ſic Boëthius Conſ. Philos. Lib. I.

Mens hebet, & propria luce relicta
Tendit in extremas ire tenebras.

Valer. Flacc. Lib. III. 469.

——— *jamque ipſe magiſter*
Nutat ab arce ratis, remiſque obſiſtere tendit.

Horat. Lib. II. od. IV.

Fratreſque tendentes opaco
Pelion impoſuiſſe Olympo.

Stat. X. Theb.

——— *clauſis ipſe inſultare Pelasgis*
Tendit, & abſciſſos ſociorum oſtendere vultus.

ſic & *tendunt ſuperare* Virgil. p. 185.1

Pag. 10. *faſtigia* i. e. *Conſulatum.* ſic & *imperium* pro *Conſulatu.* vid. Caſtalion. ad Rutil. p. 46.

Pag. 12. vs. 104. *Quem poſcunt, tetigere locum*] *poſcere* pro *adire* frequens Priſciano Perieg. ſic verſu 23. de Tanai,

Sauromatas linquens Scythiam qui gurgite vaſto
Perſtringit, praecepſque ruit Maeotida poſcens.

& vs. 113.

Finibus a Siculis Cretaeum provolat aequor
Ad Solis veniens ortus, Salmonida poſcens.

vid. vs. 123. & alibi

Pag. 16. vs. 61. *Rhenus per utrumque latus*] *limes* Auſon. Paneg. ad Gratianum. *teſtis eſt uno pacatus anno & Danubii limes & Rheni.* & in Moſell. *utraque ripa Rheni.* vs. 435. vid. ibi Freher. p. 104. ulterior enim Rheni ripa Romanis non parebat. Porphyrius Paneg. ad Conſtant.

——— *ſed Criſpi fortia vires*
Non dubiae ripa Rhenum Rhodanumque tueri
Ulteriore parant.

Pag. 17. vs. 178. *auratas trabeas*] de Trabeis vid. Salmas. ad Hiſt. Aug. p. 569.

Pag. 23. vs. 252. *Sudent*] Virgil. Ecl. VIII. 54.

Pinguia corticibus ſudent electra myricae.

Pag. 24. vs. 260. *temperat arva*] hinc Martial. Lib. IV. Epig. 54. vs. 15.

Quam fluctu tenui ſed inquieto
Armorum Salo temperator ambit.

l. *Arvorum*. nil tamen temere mutandum. Plin. Lib. 1. cap. 75. vid. Nonium in Hiſpania.

ibid. col. 2. not. *tepido noto*] Senec. Herc. Oet. 729.

Nives aut Eurus ſolvit aut tepidus Notus.

ſic *tepidus Auſter* Avien. deſcript. Orb.

Sed prior illa tamen tepido perfunditur Auſtro.

& mox,

——— *tepidum ſi rurſus ad Auſtrum*
Convertare oculis.

Pag. 27. *tangeret aſtra*] ſic *tangentes vertice coelum ſpeluncas* dixit Priſcian. Perieg. p. 434.

ibid. vs. 10. *Cephiſos*] In Oxon. pr. gloſſa. Stat. in VII. Theb. [349.]

Cephiſi glaciale caput, quo ſuetus anhelam
Ferre ſitim Python atque amnem avertere ponto.

Pag. 31. vs. 24. *tanta lues*] Seneca Hercule Furente 358.

Quidnam iſte noſtri generis exitium & lues
Novi paras?

Stat. 1. Theb. vs. 601.

Haec tam dira lues nocturno ſquallida paſſu
Illabi thalamis.

de monſtro, quod Choroebus occidit. ita *ſaeva Thebarum lues* Sphinx vocatur ab eodem Senec. Phoeniſſ. 141.

Pag. 34. col. 2. not.] ſic *tortus draco* apud Germanic. Caeſ. ex MSS. pag. 288. b. *tortique Ixionis angues* Virgil. III. Georg. 38.

Pag.

Pag. 35. vs. 79. *terruit Herculis ora*] Lucan.

——— juſſu Junonis iniquae
Horruit Alcides viſo jam Dite Megaeram:

haec gloſſa erat in Oxon. pr.

Pag. 36. col. 1. not.] Terent. Andr. Act. IV. Sc. III. *Repudio conſilium quod intenderam.* ſic *intendere fraudem.* ſed ibi metaphora deſumta a retibus.

Pag. 40. col. 1. not.] *Eluſa* Galliae civitas. Vinet. au Auſon. n. 65. *Eluſonem* appellare videtur Paulin. Epiſt. VI. ſub finem.

Pag. 42. *vernant in carmina*] ita legendum. ſic *frangitur vir in feminam.* vid. Rigalt. ad Cyprian. p. 7. *in columbam venit.* idem ex MSS. p. 165. *populus metuendus in arcus* Priſcian. Perieg. vs. 300.

Pag. 43. vs. 163. *ſubitoque trabes lucere metallo.* Statius IV. Silv. 3. 99.

Et totis Ligurum nitens metallis

ubi *Ligurum metalla* pro *marmoribus* poſuiſſe videtur. ſic & Lucan. IV. 304.

——— duris Ligurum laſſata metallis.

ubi *Silicum metallis* non temere reſcribam.

Pag. 44. not. *diſterminat*] ſic & Avien. Deſcript. Orb. vs. 28.

Europam atque Aſiam Tanais diſterminat amnis.

& in Ora maritima 349. de Nilo;

Hic Aſiam a Libya diſterminat.

& mox vs. 398.

——— eadem inſinuatio ponti
Europam & Libyam rapido diſterminat aeſtu.

Licentius carm. ad Auguſtinum,

Nos iter immenſum diſterminat,

Priſcian. Perieg. 219.

Hic latis Libyen Aſiae diſterminat oris.

Sed & *diſcriminare* dixit Rutil. Lib. I. Itin. 357.

Pag. 48. not.] de *fuco* herba marina. Callim. Hymn in Del. 199. 201. vid. Friſchlin. p. 48. & H. Steph. not. p. 104.

Pag. 53. vs. 252. *Vel Sinis*] in Oxon. pr. erat haec gloſſa. *Sinon fortiſſimus quidam erat in ſilva Thimica, ubi frequens erat hominum tranſitus; ſolebat ſummitates arborum ad terram curvare & homines alligare & in altum jaculari.* unde Ovidius [Lib. VII. Met. 442.]

Occidit ille ſenex pravis male viribus uſus
Qui poterat curvare trabes, & agebat ab alto
Ad terram late ſparſuras corpora pinus.

Pag. 55. col. 2. not. *procellis tunditur*] ſic *ſalo ſaxa tundit Neptunus* Horat. Epod. XVII. *tunditur ventis mare* Priſcian. Perieg. 106.

Tyrrhenum Zephyro, Siculum ſed tunditur Auſtro.

Avien. deſcript. Orb. 568.

——— tepido qua tellus tunditur Auſtro
Grajorum Tripolis ſterili ſe porrigit ora.

ſic lego ex vet. cod. vulgo *tenditur Auſtro.* vid. Elmenhorſt. in Minuc. pag. 7.

Pag. 56. *Geryones*] putabat olim Heinſius *Geryon* non dici, ſed poſtea mutavit ſententiam. adſcripſerat enim Graecos & Γηρυνα & Γηρυονης & Γηρυονευς dicere ſolitos. Hygin. Fab. 151. vid. Vinet. in Gryphum Auſonii prope finem.

Pag. 57. col. 1. *ventiſque peruſtis*] l. *veniſque.* [*corruptos* enim *amnes* dicit.] Idyll. IV. 34.

——— venaſque calore
Compeſcit.

Pag. 58. col. 2. not.] *Maeotin* & *Maeotida* dici poteſt, ut & in ablativo *Maeoti* & *Maeotide.* vide veterem Inſcriptionem apud Coler. in Val. Maxim. p. 595. in Oxon. pr. autem erat gloſſa. *Egeſippus Alani gens ferox & diu Romanis incognita. incolebant Scythicum Tanaim finitimaque ejus & Maeotidis paludis.*

ibid. vs. 317. *Ducis ſocii*] in eod. Oxon. gloſſa. *Saulus Paganus Comes & collega Stilichonis contra Getas miſſus ab his interfectus eſt.*

Pag. 59. col. 1. not.] de Promoto Duce vid. Auſon. Epiſt. IX. & Vinet. no. 452.

Pag. 60. *frontemque ſecari ludus*] vera haec eſt lectio. nihil enim apud Romanos magis probroſum ſtigmatis inuſta facie, quo alluſit Herodotus Lib. V. & Strabo VII. Nobilitatis hoc indicium apud Thracas ferunt. vid. Baronium ad Martyrologium Romanum die XXI. Decembr. & not. Vallin. in Boëth. Conſ. Philos. p. 20. *Ludus* vero, ut ſecundo Conſ. Stilich. 156.

——— cernere Thulen
Ludus, & horrendos quondam penetrare receſſus.

vid. Herald. in Arnob. p. 46.

ibid. *occiſos jurare parentes*] vid. de Sardois Aelian. Lib. IV. cap. I.

Pag. 61. vs. 334. *remige Medo*] ſic Xerxen *Regem Medum* vocat Auſon. de claris Civitat. ubi vide Vinet.

Pag. 63. *revocataque ſecula*] Horat. Lib. IV. Od. XV.

Et veteres revocavit artes.

Pag. 64. *ulterius bacchabere*] vid. Herald. in Arnob. p. 171.

Pag. 65. vs. 379. *condere receſſu*] ſic *condi Acheronte* Seneca Hippol. 1200. *condi Tartaro* Phoeniſſ. 144.

Pag. 69. vs. 28. *frangunt ſtagna rotis*] ſic *prata franguntur equitatu* Senec. Phoeniſſ. 545. Petron.

——— magnam nixus in haſtam
Mollia ſecuris frangebat greſſibus arva.

ſic *frangere toros* Martiali Lib. II. Epigr. 59.

Frange toros, pete vina, roſas cape, tingere nardo.

frangere herbam Seren. Sammon. Cap. XXXIV.

Aut ovis in ſtabulis fractas cum ruminat herbas.

ſic *floris cacumen frangere* Laberius.

Pag. 71. *maternos undare ſinus*] *foedare* malebat Heinſius, ut apud Ovid. III. Met. 522. ex vet. Cod.

——— *& ſanguine manes*
Foedabis matremque tuam.

& Lib. VI.

——— *calido tellurem ſanguine foedat.*

Virgil. II. Aen. 502.

Priamumque per aras
Sanguine foedantem, quos ipſe ſacraverat, ignes.

ſed & *ſudare* probare viſus, adſcripto loco Ennii in *Hectoris Lytris. terra ſudat ſanguine.*

Pag. 76 *explorat gurgite*] vid. Pantin. in Apoſtol. p. 336 de *Garumna* Freher. in Auſon. Moſell. p. 117. 118. mox *Oceano aeſtu* legebat Heinſius, uti apud Solin. p. 55. e MSS. legit Salmas. p. 385. ſic *Acbala myrrba* e MSS. apud. Columell. p. 348. & *hoſtibus armis* pro *hoſtilibus* apud Val. Max. Lib. V. cap. VII. ſub finem, ſi locus integer.

ibid. *Quoſque rigat.*] recte. Senec. Herc. Furent. 334.

——— *quidquid Iſmenos rigat.*

& in Med. 211.

Quodcumque placidis flexibus Phaſis rigat.

ſic Indus dicitur *ferere & rigare Orientem* apud Minuc p. 17.

ibid. not. *praeſens tumor*] *tumor* & *ira* ſaepe conjunguntur. vid. Ouzel in Minuc. p. 67.

Pag. 78. *quidquid ligat ultima Tethys*] Avien. Orâ maritimâ, 284.

——— *ſed inſulam*
Tarteſſus amnis ex Liguſtico lacu
Per aperta fuſus undique adlapſu ligat.

Lucan. Lib. II. vs. 50.

Maſſageten Scythicus non alliget Iſter.

Pag. 81. vs. 180. *amnis reptatus Achilli*] Stat. IX. Theb. 427.

——— *ad hunc certe reſpſit Tirynthius amnem.*

& eodem libro,

Protinus adſtrictos didici reptare per amnes.

Pag. 85. vs. 241. *incenſas arenas*] Rutil. Lib. I. Itin. 59

Te non flammigeris Libye tardavit arenis.

flagrantes arenae IV. Conſ. Hon. 598.

Pag. 87. vs. 270. *turpibus Hunnis*] *Hunni pelliti.* vid. Lindenbrog. not. in Ammian p. 201.

ibid. col. 2 not.] ſic *Macetûm conti* Grat. Cyneg. 71. *Macetûm praepingue ſolum* Avieno Catalect. Pithoei p. 89. apud Paulinum tamen carmine Sapphico ad Nicetam in vet. Cod. Voſſii legitur,

Philippeos Macedum per agros.

vid: Vinet. ad carmen II. Auſonii de claris urbibus, ut & Scaligeri notas.

Pag. 92. vs. 336. *ſtringebat Lucifer Haemum*] Senec. Troad. 170. *ſumma jam Titan juga Stringebat.* ſic Lib. II. de laud. Stilich vs. 273.

Apenninuſque volatu
Stringitur.

ſic *ſtringere oculis* Rutilius dixit.

Pag 93. not.] *jactare colla* Phaedrus dixit. *quatere colla* Senec Hippol. 348. *jactare colla* eſt vatum furore correptorum. vid Lucian p. 479. *ſolvere colla*, quod exſtat in Lucenſ ſec. vid. de eo Prudentii locum apud Barth. p 324.

Pag. 94. not. *animatur lamina*] vid. Ammian. p. 76. 287

Pag 95. col. 1. not. *levant armos*] recte. ſic *tollere* dixit VIII. Theb. vs. 394.

——— *ſic frena terunt, ſic proelia poſcunt*
Hinnitu, tolluntque armos, equitemque ſupinant.

Pag. 96. *immiſſa indagine* pro *immenſa* ſic *ferae inmiſſae ſilvis* Virgil. II. Georg. 342.

Pag. 98. vs. 396. *vir murmure*] *venator*, hi inde *ſubjeſſores* dicti. Senec. Hippol. 52.

Tu praecipites clamore feras
Subjeſſor ages.

hinc *venator ſubſidens* Auſon Praef. in Centon. & Epiſt. IV. ad Theon. & Epigr. II. vid. Serv. ad XI. Aen vs. 268. & ſimilem comparationem apud Statium Thebaid. II. vs. 470. vide VV. LL.

ibid *Cuneos*] hinc *Cuneata theatra* Auſonio. vid. Catalect. Pithoei p. 126.

Pag 101. not.] adde locum Prudent. Periſteph. Hym. VIII. paſſione Agnetis v. 39.

Sic elocutam publicitus jubet
Fluxu in plateae ſiſtere virginem
Stantem refugit moeſta frequentia.

ſic duo antiqui libri Leodienſes. vulgo, *Flexu plateae. Fluxum plateae* confluxum populi per plateam vocat. vid Gronov ad Liv. p. 343.

Pag. 106 vs. 484. *fallaces vulpibus addit*] His ſimilia Simonides de malis feminis, quae a Buchanano verſa vide Joh. Pet. apud Lotichium comment Med. in Petron. Lib. II. p. 186 de animabus inproborum in belluas migrantibus vid. Elmenhorſt in Arnob. p. 72. & notas Herald. p 75.

ibid. *annis ter mille*] de magno anno vid. Cenſorin. de die Nat. Cap 18. ubi Lindenbr. not. vid. & Patric. in Fragm. Ciceron. Tom. III. p. 312. Pro reditu ad ſuperos Lucianus quinquies ac vicies decem centena annorum millia ponit p. 166. ed. Bourdelot.

Pag. 108. *Tityos*] ſic Horat. Lib. III. od. XI. & V. od. VI. e MSS. Culex Virgilii,

Et

Et Tityos Latona tuae memor impius irae.
ſic *Cocytos* & *Siſyphos* Horat. Lib. II. od XIX. e MS.

Pag. 111. *refugo lumine*] Lucian. in Timone p. 38. ὀφθαλμοὺς ὑποδεδυκότας vocat *oculos introrſus fugientes.* Solin. cap. XL. de Chamaeleonte, *ſubducti oculi & receſſu concavo introrſum recepti.*

ibid. vs. 17. *regia tecta meremur*] *mereri* familiaris Claudiano vox pro *obtinere* vid. omnino Capitolin. in Pertinace p. 58. l. 40. Caſaub. ad Hiſt Aug. p. 9. in fine

Pag. 112. vs. 3. *Cinctus Gabinos*] Virgil. VII. Aeneid. 612.

Ipſe Quirinali trabea cinctuque Gabino
Inſignis reſerat ſtridentia limina conſul.

ubi vide Serv. & Pier. not. Ferrar. Lib. I. de Re Veſt. cap. XIV. & XV. p. 45. & ſeqq. Livium Lib. V cap. XLVI. ubi omnino vide Sigonium & Rhenanum.

Pag. 113. *recentes exuviae*] Virgil. II. Aen. 395.

——— *ſpoliis ſe quiſque recentibus armat.*

Pag. 115. vs. 37. *grato pulvere*] Stat. IX. Theb. 710.

——— *ipſo ſudore & pulvere gratum*
Laudant.

Pag. 116. vs. 54. *Pictos*] de his vide Ammian. Lib. XXVII. p. 371.

ibid. *refluas arenas*] *refugas* vet. Cod. ſic *refugus* & *refluus* ſaepe commutantur. ſic *refluus amnis* Auſon. Epigr. III. & *refluum mare* Epiſt. VII. vs. 2. *refluа Tethys* Priſcian. 568.

Aſt alias refluum circumdat Tethyos aequor.

Pag. 118. col. 2. not. in Silii loco *Utraque Canities*] ſimilem locum apud Statium videor legiſſe in Oedipo, quare nil temere mutem. [exſtat ille locus XI. Theb vs. 583.

———— *veteri ſtat ſordida tabo*
Utraque canities & durus ſanguine crinis.]

Pag 120. col. 2. not *poviſſet flumina ſanguis*] ſic legendum. Stat. Achilleide prope finem.

——— *rapidiſſimus ibat*
Imbribus aſſiduis paſtus nivibuſque ſolutis
Sperchios.

Solin. Cap. XXXII. *Ipſumque fontem humore ſuperno ſaginatum* ſic Salmas. p. 421. vid. & pag. 299 ſic *paſcere nummos* dixit Horat.

Pag. 121. *Nereis illuſtre toris*] vid. Solin. in Theſſalia cap. VIII.

Pag 123. vs. 136. *tumet per nubila ſerpens*] vid. ſimilia de vexillis apud Ammian. Lib. XVI. p. 76. & Lindenbr. not. p. 55.

Pag. 127 vs. 199. *proterat ungula culmos*] *frangere* dixit Statius Achill. prope finem,

—— *glaciemque levi non frangere planta.*

& VI. Theb. 640.

Raraque non fracto veſtigia pulvere pendent.

Pag. 130 v. 22 *Oceanus*] Claudianus Hiſpanum Oceanum ſaepe commendat, quod tot Auguſtos orbi dederit. ſic Danubium Auſonius Epigr. III. & IV. ubi vid. Vinet.

Pag. 132. col. 2. not. *lugens Myſia.* ſic II. Conſ Stilic. 24.

Hinc Libyci fractis lugerent cornibus amnes.

ubi *lucerent* ſcripti. ſed male. de plauſtris Barbarorum vide Ammian. p. 80 ubi & *Carraginis* vox. ut & p 482. 491. 493. 500. & omnino Lindenbrog. not. p. 206. vid. VV. LL. ad Bell. Get. vs 505.

Pag 140. vs. 174. *ſolita miles te voce levaſſet*] de ritu levandi Imperatoris vid. not. Rigalt. ad Cyprian. p. 65.

Pag 145 v. 249. *In jecur*] Jul. Firmicus *in jecore, unde libido naſcitur & voluptas.*

Pag. 151. not. *ſaxa rotet*] Senec. Thyeſt. 387.

Machinis ſaxa rotantibus.

Pag. 157. not. *levitate feroces*] ſic *populos mobili levitate ſuſpectos* dixit Ammian. Lib. XVI. p. 120. Caeſar Lib. I B. Gall *Populi Romani exercitus hiemare in Gallia moleſte ferebant partim qui mobilitate & levitate animi novis imperiis ſtudebant.*

ibid vs. 440. *volat ille citatis*] Deſcriptio Stilichonis per Alpes nive obſitas iter facientis videnda eſt apud Ammian. Lib. XV. p 56. 57. ed. Lindenbr. & Sil. Ital. de Hannibale.

Pag. 158. *pellita juventus*] ſic Rutil. II. Itin. de Stilichone,

Ipſa ſatellitibus pellitis Roma patebat,
Et captiva prius quam caperetur erat.

Pag 159. not. *exuſta rogis nudataque*] Seneca Troad. 74.

Ille noſtris nudata rogis.

ibid. col. 2. not. *alio actu*] ſic *carminis actu* Laud. Seren. vs. 19. vid Salmas. ad Solin. p. 617.

Pag. 160. not. *animiſque paratos*] ſic *paratiores exercitus* Cic. Lib. I. de Off. quod male mutant in *parentiores.* vid. Fabric. not. p. 41.

ibid. 498 *avida ſector non voce citatur*] vide Salmas. ad Jus Atticum p. 328. & omnino Contium Collectaneis ad L. XII. Tab n 59.

Pag 161 *prodigus auri*] Boëth. Lib. I. Conſ. Philos.

Quamvis vota libens excipiat Deus
Multi prodigus auri.

Pag. 162. *docta facultas*] Ovid. IV. Triſt. El. IX vs. 15.

ibid vs. 525. *ſudaret in haſta*] ſic Virgil. V. Aen. 37.

Horridus in jaculis & pelle Libyſtidos urſae.

LIIIII 3 Val.

Val. Flacc. Lib. I. 641.

—— triſida Neptunus in haſta.

& Lib. V. 349.

Talis & in vittis geminae cum lumine tedae
Colchis erat.

vide de hoc loquendi modo Salmaſium ad Hiſt. Aug.

Pag. 163. vs. 539. *ſimulacraque Martia ludis*] Catalect. Pithoei p. 176.

Martius in campis ludens ſimulacra duelli.

Pag. 165. vs. 587. *Ametbyſtus ineſt*] pari modo Priſcian. Perieg. 1022.

Purpureoque Ametbyſtos ineſt ſuffuſa colore.

Pag. 166. vs. 604. *Orgia Bacchi*] Avien. Deſcript. Orb. 752.

—— hic chorus ingens
Feminei coetus pulcbri colit orgia Bacchi.

Pag. 168. not. de *Grutbungis* vid. Ammian. Lib. XXXI. p. 474. & 475. & notas Lindenbrog. p. 172. Zozim. Lib. IV. p. 762. ed. Sylburg. ſed male ibi *Protingi* dicuntur. Gothofred. ad Philoſtorg. p. 474. vid. & Electa Gevart. p. 71. Ammiani autem locum male ſollicitat Savaro ad Sidonii carmen VII. 221.

ibid. *lintres ter mille*] vid. Ammian. Lib. XXXI. p. 205.

Pag. 174. not. *pectentem dente*] vulgatam tamen lectionem adſtruere videtur Martialis Lib. XII. Epigr. 85.

Exiguos ſecto comentem dente capillos
Dicat Acbilleas diſpoſuiſſe comas.

ubi forte *Dividuos* legendum, niſi *exigui capilli* ſint teretes. Calpurn. Eclog. IV.

Nais & implicitos comebat pectine crines.

Quartilla apud Petronium Encolpio blandita *deſcendentes ab aure capillos dentata manu ducit.*

ibid. vs. 21. *Cunctatur mea vota*] ſic Tacit. Annal. I. *cunctari aſpernantem uxorem.* ubi Lipſius male *aſpernante uxore.* Val. Flacc. Lib. IV. vs. 156.

Talia cunctanti laevum Jovis armiger aethra
Advenit.

& II. 92.

Alternos aegro cunctantem poplite greſſus.

Pag. 176. not. *foenus paternum*] adde. Graecis τόκος, qualis etiam Inſcriptio eſt apud Pindarum Od. XI. Olymp.

Pag. 177. not. *candentes pruinae.*] optime. ſic Stat. IV. Theb. 290.

—— candenſque jugis Lampia nivoſis.

ubi vide Scholiaſten. Avienus Fab. XXXIV. vs. 7.

Verum ubi candentes concepit terra pruinas,
Arvaque ſub rigido diriguere gelu.

Pag. 178. col. 2. not. *levibus pennis*] *levibus ventis* conjiciebat Heinſius, ſed ad vulgatam firmandam adſcripſerat Paulin. Epiſt. III. ad Auſon. prope finem,

——— non poſſet in auras
Regis ad occurſum levibus ſe tollere pennis.

Pag. 182. vs. 111. *quae proelia ſudas*] Catalect. Pithoei p. 149.

Dum tibi, Roma, decus aeternaque ſudo tropaea,
Iſter pacatis lenior ibat aquis.

ibid. *blando ſpirantem numine ceſton*] vid. Scholiaſt. Stat. ad Lib. II. Theb. vs. 283.

——— quae peſſima ceſton
Vis probat.

Bion Idyll. I. initio Homer. Iliad. XIV. Auſon. Perioch. Iliad. XIV. *Ceſtus Veneris coeleſtis* Lucian. p. 73. 89. & p. 1070. *Ceſtus* tam Junoni quam Veneri datur. Rittershus. in Oppian. p. 8. Elmenhorſt. in Arnob. p. 181. & in Minuc. Felic. p. 54. ubi & notae Ouzel. videndae p. 131.

Pag. 183. col. 2. not. *Ogygias*] ita legit Heinſius, nam adſcripſerat, *Ogygia Calypſûs inſula. Lucian. p. 401. & 404. huc Claudianus reſpexit.*

Pag. 190. vs. 235. *Mitylenaeo modulatur pectine*] ita Lib. I. Rapt. 203.

Stridula coniferis modulantur carmina ramis.

ibid. v. 243. *plenae par altera Lunae*] Petronius. *tam blandum riſit, ut videretur mihi plenum os extra nubem Luna proferre.*

Pag. 194. vs. 298. *perfundere nimbo*] Pindarus Od. IX. Pyth. ſub fin. Wouwer. in Minuc. p. 45. Elmenhorſt. p. 109.

Pag. 196. vs. 332. *metus te noſter amat*] Ammian. Lib. XXVII. p. 374. & not. Lindenbr. p. 175.

Pag. 197. *Feſcennina* unde dicta ſint vid. Serv. ad Virgil. VII. Aen. vs. 695. vid. & Elmenhorſt. in Arnob. p. 136. Herald. p. 169. vid. VV. LL.

Pag. 200. vs. 54. *electriferis alnis*] Priſcian. Perieg. 76.

Hic electra legunt alnis ſtillantia Celtae.

ibid. vs. 60. *aurea ſeptemgeminas R. c. arces.*] *ſeptem arces Romae. arces* pro *rupibus* fere ſemper ponit Avien. in deſcript. Orbis. Virgil. Lib. II. Georg. 535.

Septemque una ſibi muro circumdedit arces.

ſic VI. Conſ. Honor. 536.

Septem continuo montes juveneſcere muro.

Stat. Lib. I. Theb. vs. 64.

——— triſidaeque in Phocidos arce.

ubi *arcto* perperam Gronovius. faciunt tamen illic pro vulgata lectione nonnihil illa Rutilii Lib. I. vs. 240.

Attollit geminas turres, biſidoque meatu
Faucibus artatis pandit utrumque latus.

vid. Zitzman. in Rutil. p. 74. vid. Sil. Ital. Lib. XV.

XV. 305. Laus Romae & Italiae luculenta apud Plin. Lib. III. cap. V. Nat. Hiſt. vid. not. Wouwer. in Minuc. p. 16.

Pag. 206. *praevenit laurea*] vid. Auſon. Moſell. 425. & Freher. p. 90.

Pag. 209. col. 2. not. *Aegyptia jura*] ſic vetus Inſcriptio Armini.

Rexit Romuleos faſces currentibus annis
Succeſſu parili Gallica jura tenens.

Pag. 215. vs. 141. *iratum inmittere fratrem*] tanquam beſtiam Amphitheatralem. *inmittere* enim Amphitheatrale verbum & Circenſe. ſic in Martialis Epigrammate VIII. Inſcriptio ex veteri Cod. Thuan. ita ſeſe habet. *De Carpophoro, qui pariter inmiſſos aprum, urſum, leonem, & pardum confecit* vulgo. *de Carpophoro.* & pag. 11. ex vet. itidem Cod. *De Carpophoro, qui viginti bircos pariter inmiſſos confecit.* vid. Conſ. Mall. 332.

Pag. 219. vs. 223. *ſecuere meatus diverſos*] *meatum* piſcibus dat Auſon. in Moſell. vs. 140. *meare* de avibus. Solin. Cap. II. de avibus Diomedeis, *congreges volant. haec in meantibus diſciplina eſt.* Cap. VII. de perdicibus. *in ipſo âere, quas tranſire non audent, metas habent: nec in Atticam meant.*

Pag. 224. vs. 286. *Ne conſanguineis &c. Ne precor*] Val. Flacc. Lib. VII. vs. 273.

——— ne vota repellat,
Ne mea.

Pag. 225. not. *quieſſet*] Catalect. Pithoei p. 115.

——— civem ſe adſciſſe ſupernis.

pro *adſciviſſe.* & p. 124.

Praeceſti hoſpitium dulce parare tuis.

ſic *obſeſſe* pro *obſeviſſe.* vid. not. Voſſ. ad Fragm. vet. Trag. p. 132. *diviſſe* pro *diviſiſſe* Accius in Fragm. Trag. p. 137. Horat. Lib. II. Sat. III. vs. 169. *erepſemus* pro *erepſiſſemus.* Lib. I. Sat. V. *ſurrexe* pro *ſurrexiſſe* Lib. I. Sat. VIII. *percuſti* pro *percuſſiſti: ſurpite* pro *ſurripite* Lib. II. Sat. III. *evaſti* pro *evaſiſti* Lib. II. Sat. VII.

Pag. 228. v. 354. *Sancte pater*] Rutil. in Itin. de patre, ſed jam mortuo, Lib. I. vs. 575.

Hic oblata mihi ſancti Genitoris imago,
Piſani proprio quam poſuere foro.

ſic *ſancta conjux.* vetus lapis Romae ad Sancti Martini in monte,

D. M.
MATRINIAE SEVERAE
C. LIBERTAE VIX. ANN.
XXVIII. M. VIII.
P. MATRINIVS P. L. ARRIVS
CONIVGI SANCTISSIMAE
FEC.

Pag. 229. *pelagi minas*] ſic legendum, non *moras.* Virgil. Lib. VI. Aeneid. vs. 113.

Atque omnes pelagique minas coelique ferebat.

ibid. *Germania cuncta*] ſic *cuncta Graecia* Aemil. Prob. in vita Cimonis, & Themiſtoclis. Apulej. VI. Met. *Quam cunctus Oriens Zygiam veneratur & omnis Occidens Lucinam appellat.* Scoppius Suſpect. Lect. Lib. IV. 14. male *totus Oriens* ex vet. Cod. legit, in quo *tutus.* vid. VV. LL.

Pag. 231. *prodita jura*] ita *prodere legem* apud Juriſconſultos.

Pag. 232. vs. 404. *flentibus aram*] ara miſericordiae erecta Athenis. Lucian. in Timone p. 46. & p. 555. Scholiaſt. Stat. p. 526.

ibid. *moeſtas ſquallore comas*] Heinſius hic in Schedis monuit, ſe olim male *paſſas* legiſſe, quare ad confirmandam vulgatam adſcripſerat locum, Ovid. IV. Faſt. 854.

Fauſtulus & moeſtas Acca ſoluta comas.

ibid. vs. 416. *maniplos Diſponit*] ſic Ammian. p. 343. *Legiones per Thraciam diſpoſitae.* & p. 429. *primam & ſecundam legionem ad tempus ibi locare diſpoſuit.*

Pag. 333. *promiſſa minaſque Tempus egi*] vid. Column. in Ennium p. 121.

Pag. 236. vs. 477. *ales litera*] de gruibus. Hieronymus Epiſt. 39. ad Ruſticum Monachum. *ferarum greges ductores ſequuntur ſuos. in apibus principes ſunt, grues unam ſequuntur ordine literato.* unde *gruum litera ſcribens* Hygin. Fab. 277. p. 146. Servius ad Virgil. p. 204. Lucan. V. 711. Gruum porro volatus triangularis. Zenob. p. 64. Antigon. Hiſtor. Mirabil. Aelian. Lib. V. Var. Hiſt. & Hiſt. Anim. III. 23. ſic *ales dextera* Auſon. Epig. 137. vid. Vinet. in Auſon. N°. 290. *ales currus* Seneca Medea vs. 1025. *ales niſus* apud Solinum, ubi Salmas. p. 390. aeſtuat, ſed ibi pro *alitis* ſcribendum eſt *alites*, ut ſit *niſus habent alites.* ſic pag. 88. *repertas ibi feminas aliti pernicitate.* ſic *volucres curſus* p. 695. & 699.

ibid. *vela ligant*] alii *legunt.* vid. Henr. Stephan. in Callim. p. 105.

Pag. 283. not. *in faciem plantae*] hinc *Sandaliotis* dicta Sardinia, teſte Plinio. Pauſaniae *Ichnuſa* inde vocatur. vid. Marcian. Capell. nil tamen muta. Solin. Cap. II. *quod in cordis faciem ſita ſit.* vid. Salluſtium apud Nonium in v. *faciem.*

Pag. 240. not. *Lumina Senatus*] ſic recte, non *Culmina.* ſic *Lumina Ducum* Virgilio. Prudent. p. 151. vid. Tzetz. Chiliad. p. 198.

Pag. 243. not. *Traxit iter*] leg. *ſtravit.* Statius in fine Theb.

——— tibi fama benignum
Stravit iter.

quae

quae imitatus eſt vel exſcripſit potius Nemeſian. Ecl. I. in fine.

Namque hic in ſilvis praeſens tibi fama benignum
Stravit iter.

ſic Salvian. Lib. I. de Gubern. Dei, *viam facinori ſternens.*

Pag. 245. not. adde, ſic *exſertam celeritatem* dixit Ammianus p. 487.

Pag. 247. *Namque aliis*] de variis Philoſophorum opinionibus (quantum) ad rerum principa vide Elmenhorſt. ad Arnob. p. 65. 66.

Pag. 239. vs. 112. *triſtem Cometen*] de Cometis vid. Serv. ad Virgil. Lib. X. Aen. vs. 272.

Pag. 246. col. 2. not.] adde. Scribon. Larg. Compos. XXVII. *ſed praecipue facit, cum oculi ſanguine ſuffuſi ſunt.*

Pag. 257. col. 2. not. *taciti fluvii* Auſon. Moſell. vs. 370. *tacitus Iſmenos* Seneca Agamemn. 318. *Liris taciturnus amnis* Horat. Lib. I. od. XXXI. & III. od. XXIX. vide & apud Avien. p. 280. ed. Pith. inſignem locum, ſed valde corruptum, qui totus ex veſtigiis V. Cod. emendandus.

Pag. 258. vs. 243. *Largiri facilis*] Ammian. p. 218. *adimere facilis, quae donarat.* & Lib. XVI. p. 74. *Muſonianus Praefectus Praetorio bonis artibus eruditus, ſed venalis & flecti a veritate pecuniâ facilis.* ſic *iraſci facilis* Lib. XXXI. p. 468.

Pag. 261. vs. 289. *Palaemoniis coronis*] *i. e. Iſthmiis.* ſic de Nemaeis Pindar. Olymp. od. IV. Ὑψιπυλείας στεφάνους dixit. ſic Stat. Lib. V. Silv. III. 143.

Nunc Athamantea protectum tempora pinu.

ibid. *juga Taygeti*] vid. Callim. Hymn. in Dian. vs. 88. & Friſchlin. not. p. 31.

Pag. 263. not. *nutu*] vid. omnino Rigalt. ad Artemidor. p. 36. & ſeqq.

Pag. 264. *Pendula librato*] de funambulis vid. Weitz. in Petron p. 227. de paegmate & ſpectaculis arenae vid. Calpurn. Eclog. VII.

Pag. 265. not. *caudiceo lembo* dixit Auſon. Moſell. 196.

Pag. 269. vs. 21. *ipſoque litandum Prodigio*] Seneca Octav. vs. 757.

Caeſis litare victimis numen Deûm.

pro *numini.*

Pag. 272. vs. 49. *foecundum corporis ignem*] *inguen* margo Iſingr. & MS. Pulmanni. ſic Martial.

Ne nimis exhauſto macreſceret inguine Gallus,
Amiſit teſtes.

quamquam alia ſignificatione. ſic infra 280.

Inguinis & reliquum Phrygiis abſcindere cultris.

Pag. 274. *Haec erat, haec Pt. fides*] ſic Epithal. Hon. 319.

Hic eſt, hic Stilicho.

Horat.

At pulcbrum eſt digito monſtrari & dicier, hic eſt.

vid. Lucian. p. 5. ed. Bourdelot. & p. 327. 328. 336. &c. nil tamen muta. Virgil.

Hoc illud germana fuit? me fraude petebas?

Petronius: *hoc erat, inquit, quod placuerat tibi, ut ſuper conſtratum navis occuparemus ſacratiſſimum locum, ne nos patereris requieſcere.* Seneca. *Hoc fuit illo victore capi.*

Pag. 275. not. *fatus acutum*] ſic apud Horat. Lib. I. Sat. VIII. umbrae *reſonant quid triſte & acutum:*

Pag. 277. col. 2. not. *peculo*] in Thaidis ſpeculum exſtat Plationis Epigramma in Anthologia Graeca, quod Auſonius vertit Epigr. LIV. de ſpeculo Helenes Ovid. XV. Met. vs. 232.

Pag. 279. col. 2. not. *ſeges* de capillis ſuperciliorum Serenus Sammon. cap. XXXV.

Inde inimica ſeges proprios deſaevit in orbes.

Pag. 280. vs. 128. *Membra negant*] ſic *frenis negantem equum* dixit Lucan. Lib. VIII. vs. 3. Paulin. Epiſt. ad Auſon. I. vs. 3.

Negant Camoenis, nec patent Apollini
Dicata Chriſto pectora.

Pag. 282. vs. 151. *Latiis faſtis*] nihil muta. apud Valer Flacc. Lib. II. vs. 245.

——— *durent Latiis modo ſecula faſtis.*

ſic *Latios annales* dixit Rutil. Lib. I. Itin. vs. 311.

Pag. 285. *Eunuchus*] de Eunuchis copioſe diſputat Lucian. a pag. 535. uſque ad pag. 539, ubi multa ſunt, quae libros in Eutropium illuſtrant. vid. & Ammian. p. 15. & ibi Lindenbr. notas. de Eunuchis etiam Heinſius hic memorat duo Epigrammata nondum edita in Catalectis ſuis MSS. p. 33. jam vulgata in Antholog. Epigr. Lat. vet Lib. III. Ep. 175. & 176. Gyraldus adſcripſerat locum Philoſtrati in vita Phavorini. ἐδηλοῦτο μὲν καὶ τῷ φθέγματι ὀξυηχὲς ἠκούετο γὰρ καὶ λεπτὸν καὶ ἐπίτονον, ὥσπερ ἡ φύσις τοὺς εὐνούχους ἥρμοκε.

Ibid. vs. 196. *quidquid ſe Tigris ab Haemo dividit*] vid. Salmas. in Solin. p. 801.

Pag. 286. vs. 209. *nutat provincia*] vide omnino Iſidor. Peluſiotam apud Zitzmann. in Rutil. p. 92.

Pag. 289. vs. 241. *ſqualent populatibus agri*] ſic Virgil. I. Georg. 507.

——— *ſqualent abductis arva colonis.*

ibid. not. *Flos Syriae*] Statius XI. Theb.

Non pubis Danae florem regumque verendas
Objectare animas leto.

ſic

ſic *flos Aſiae* Aſtyanax vocatur Auſonio Epitaph. Heroum. vid. Column. in Ennium p. 121.

ibid. not. *Argeia pabula*] *Arges equis aptum* vocat Horat. Lib. I. od. VII. vs. 9. vid. Sirmond. in Sidon. p. 117.

Pag. 290. not. *in caedem vertunt*] Grat. Cyneg. 392.

In furias vertêre canes.

pro *verſi ſunt*. Priſcian. Perieg. 199.

Marmaridae poſt hos Aegypti ad flumina vertunt.

ſed ibi forte *vergunt* legendum. ſic *fibula ſtringeret* in vet. Cod. apud Caſaub ad Hiſt. Aug. p. 20. quod verius puto. male Salmaſius *ſtringeretur*.

Pag. 294. not. *cinctumque gravatus*] bene. *gravari* cum quarto caſu. Solin. cap XXVII. p. 53. *cognitionem gravari*. ubi Salmas. vid. & p. 50. *carnes juſto amplius devoratas cum gravantur, infertis in ora unguibus ſponte extrahunt.* quem locum male interpolarunt Delrius & Salmas. p. 324.

Pag. 297. vs. 346. *Famae* mille linguas dat Ammian. Lib. XXI. p. 203.

ibid. not. *Carmani*] *Germania* & *Carmania* paſſim confunduntur. vid. Solin. p. 237. & 240. & paſſim in Plinii libris. *C* & *G* ſaepe confundi ſolent. locus inſignis eſt apud Columell. ex vet. Cod. p. 346. *Carmanis* pro *Carmania* Priſcian. p. 311. ſitum Carmaniae deſcribit Ammian. Lib. XXXI. pag. 274.

Pag. 300. col. 2. not. *His tribuit Reges*] ita vet. Cod. recte. crebra exempla apud Hiſtoricos poſterioris aevi, & praeſertim Ammianum. Spartian. pag. 6. l. 36. *Germanis regem conſtituit.* Capitolin. in Anton. Pio. *Pacorum regem Ladis* [l. *Lazis* cum Cauſaubono] *dedit.* ſed & *leges dedit* probum. Spartian. in Severo. *nam Palaeſtinis plurima jura fundavit.*

Pag. 301. *invectae Rhodani &c.*] Virgil. Lib. VII. Aen. 436.

——— *claſſes invectas Thybridos alveo.*

vid. Zitzman. ad Rutil. p. 65. & 66.

Pag. 302. vs. 411. *Ut pereat*] Horat. Lib. II. Sat. I.

Jupiter, ut pereat poſitum rubigine ferrum.

ibid. v. 412. in notis. frequens hoc peccatum apud alios etiam ſcriptores. *Adde.* ſic apud Virgil. Lib. XII. 313. *Quo ruitis? quaeve iſta repens diſcordia ſurgit.* ubi etiam male in quibuſdam MSS. *recens.*

ibid. not. *transgreſſa cubile.*] recte. ſic IV. Conſ. Honor. vs. 41.

Sed laudes genitor longe transgreſſus avitas.

Pag. 306. vs. 490. *defendere contagia.* ſic *defendere nimbos* Martial. Lib. VIII. Epigr. 37. ut ibi legendum.

ibid. vs. 485. *proſpice cauſſae*] leg. *conſule.* ut in Moret. pr. ſic II. de laud. Stilic. vs. 47.

——— *ſic longe ſola remotis Conſulit.*

ibid. vs. 489. *Ducant penſa viri*] ſic *deducere lanam.* vid. Giſan. Indic. Lucret.

ibid. in not. *Amazonio ſiſtro.*] *ſiſtrum* in bello. Prudent. p. 41. ſic Clemens Alexandrinus Arabas cymbalis in bello uti ſolitos adfirmat.

Pag. 339. *quo palluit*] *quem* maluerat Heinſius, qui adſcripſerat. *pallere* cum accuſativo. vid. Pasſerat. ad Propert. p. 215. vid. VV. LL.

ibid. vs. 508. *Scytha exercitus*] ſic *Scytha Pontus* Seneca Herc. Oet. 1251. *Taurus Scythes* Hippol. 906.

Pag. 313. vs. 65. *Proſpectant de rupe*] bene. non *puppe*. Stat. V. Theb. vs. 295.

——— *& e cunctis proſpectent collibus undas.*

Pag. 316. not. *coeat.* legendum, non *noceat*. *fruſtra coeat Ulcus*, ſi poſtea erumpit iterum. Stat. Lib. I. Silv. IV. 114.

Saeva Machaonio coierunt vulnera ſucco.

ibid. not. *areſcat, exundet* alii. Senec. Herc. Furent. 911. *exundet vapor.* ubi *exſudet* alii Codd.

Pag. 317. col. 2. not. *Obex* feminino genere. vid. Lindenbr. in Ammian. p. 236. *rupto objice* in aliis Codd. ſic Seneca Hercule Furente vs. 237.

Utrimque montes ſolvit abrupto objice.

Pag. 318. vr. 41. *decolor imber*] *i. e.* pallidus. ſic Flavius Vopiſcus in Aureliano p. 219. memorat *fuiſſe in templo Jovis Capitolini pallium purpureum, ad quod cum matronae atque ipſe Aurelianus jungerent purpuras ſuas, cineris ſpecie decolorari videbantur caeterae, divini comparatione fulgoris.*

ibid. vs. 51. *Diſpicitur*] vid. Pighium in Valer. Max. Lib. IX. cap. VIII.

Pag. 319. vs. 63. *genitorque vocatur Principis*] *i. e. Patricius.* vide Epiſtolam Theodoſii ad Auſonium, quae ejus Operibus praefixa, ubi *parens* vocatur. erudite haec explicat Turneb. Advers. Lib. XV. cap. XVI.

Pag. 221. vs. 84. *producere coenas in lucem*] ſic *producere ſermones in noctem*. Cicero Somn. Scipion. *poſt autem regio apparatu accepti ſermones in multam noctem prodeximus.*

ibid. col. 2. not. *in gremio pacis*] nil muta. ſic Auſonius de Treviris,

Urbs quae proxima Rheno
Pacis ut in mediae gremio ſecura quieſcit.

Pag. 322. *Quaſſabat galeam*] vet. Cod. *Concuſſit.* vid. B. Get. 487.

Pag. 324. vs. 141. *ignoſce parenti Romule*] Roma communis omnium patria, imo & mater, peregrinos aeque ac indigenas ad honores provehit. unde *mundi matrem* eam Rutilius vocat Lib. II. Itiner. vide Zitsman in Rutil. p. 39. 48. 49. 50. hinc *μητέρα πασάων πόλεων* Dionyſius Afer eam appellat Perieg. vs. 356. hinc & noſter eam *matrem Regumque Ducumque* vocat III. Conſ. Stilich. vs. 175. Sic & *mater urbium* Seleucia vocatur Ammiano Lib. XXVI. & Nicaea *mater urbium* Lib. XIV. p. 7. & XVII. p. 105. ed. Lindenbr. & ita ſaepe.

ibid. v. 146. in notis *Adde.* Germanicus Caeſar in Arateis p. 88. ed. Grot. *facundum meteret cum cominus hydram Alcides.*

Pag. 326. col. 2. in not.] ſic apud Ammian. Lib. XXXI. p. 470. *Hunnis aliis fretus.* leg. *alis.*

Pag. 328. col. 2. not.] Sic Auſon. Epiced. in Patrem Idyl. II.

Praefectus magni nuncupor Illyrici.

Severus carmine Bucolico,

Pridem Pannonios Illyricos quoque
Et Belgas graviter ſtravit.

Illyriis Ammian. Lib. XXI. p. 101. *per Illyrios* p. 204. *Illyricos amnes* p. 282. *Illyris* vocatur Priſciano Perieg. vs. 100.

Ad dextram partem prodentitur Illyris alma.

Illyris ora Auſonio Parental. Carm. XIV.

Pag. 331. v. 254. *in Phrygiam l. m. vocem.*] vid. Scholiaſt. Stat ad Lib. IV. Theb 275.

ibid. v. 258. *Celaenas*] Stat. IV. Theb. 186.

——— *illuſtres Satyro pendente Celaenae.*

ubi vid. Scholiaſt.

Pag. 332. vs. 273. *purpureis cedit cui Synnada venis*] ſic & *venas marmoris* dixit Statius Lib. I. Sylvar. Tiburtino Vopiſci. ubi Gronovius *Luna* ex MS. reſtituit. perperam. *medullae ſilicum* e MS. Lucanus.

Pag. 336. v. 328. *corruptaſque dapes*] leg. *correptaſque.* exprimit aviditatem. ſic Cicero *corripere pecuniam* de hominibus avaris dixit, non ſemel. vide Orat. pro Balbo cap. XXV.

Pag. 337. *Ingluviem*] vid. Schol. Hor. p. 266. & p. 317.

ibid. not. *Maeotia*] Val. Flacc. V. 720.

——— *quantosque ſinus Maeotia laxant*
Aequora.

Et Lib. VI. 38.

——— *aeterno quamquam Maeotia pubes*
Morte cadat.

nix Maeotica tamen apud Propert. Lib. II. El. III.

ibid. vs. 338. *Chunus*] vid. Ammian. Lib. XXXI. pag. 489. & not. Lindenbrog. p. 207. horum & meminit Auſonius Precatione in ſuum Conſulatum,

Qua vaga Sauromates ſibi junxerat agmina Chuni.

ubi vet. Cod. Voſſii *Cunis* habet. vid. notas Freher. in Moſell. Auſon vs. 9.

Pag. 338. vs. 344. *facies inſcripta*] de ſtigmatis ſervilibus vid. Apoſtolium p. 28. & notas. Pantini pag. 347.

Pag 342. vs. 401. *caeveis reſonantibus*] *conſeſſus caveae* Servius ad Virgil. Lib. V. Aen. 340. & VIII. 636. Prudentius apud Elmenhorſt. in Arnob. p. 88. & vid Herald. notas p. 182. *diſſenſus caveae* Statio.

Pag. 344. v. 437. *leto junxere ſoporem*] Petronius. *dubitavi an utrumque trajicerem gladio, ſomnumque morti jungerem.* plura vid. ad. Ovid. initio Tomi II.

Pag. 345. v. 450.] *pulſatus* ſubſtantive. ſic in Geticis Jornandis Cap. I. pro eo, quod in vulgatis *parvo ſubvectum navigio*, in Pal erat *parvo ſubvectu navigii.* vid. Gruteri notas. ſic. *vocatus* apud Virgil. Lib. XII. vs. 95. *comitatus* Lib. XII. 336. *precatus* in carmine de Pulice ex MS *modulatus* Nemeſian. Ecl. I. 25. *cibatus* Grat. Cyneg. p. 17. a. ed. Ald. Ovid. in Epiſt. *erratus* ex MS. *narratus* V. Met. 500. *paratus* VI. 451. 454. *jactatus* VI. 703. *ſuſpiratus* XIV. 129. *ſaltatus* ibid. 637. *retentus* Lib. III. 566. ſic *peccatu* apud Ciceron. Verr. de Juriſdictione Siciliæ Cap. LXXVIII. ut citat Gellius Lib. III. Cap. I. p. 89. l. 13. ed. Steph. *potatus* Virgil. Lib. IV. G. 146. niſi ibi *potantibus* forte legendum.

Pag 347. not. *Pamphylos*] ſic *terra Pamphylis* Priſcian. Perieg. vs. 630.

Incipit a mediis terrae Pamphylidos oris.

ſic & *Pamphylum latus.* & *pontus Pamphylius* vs. 536. Secunda in Παμφύλιος tamen corripitur a Theocrito Encomio Ptolemaei, ſi codex eſt emendatus. item corripitur a Ruſo Avieno Deſcript. Orb. vs. 1013.

ſurgunt ibi culmina Tauri
Pamphyliae in ſines.

ſed forte legendum *Pamphylae hic ſines*, locus certe eſt corruptus.

ibid. *unaque cuncto Poena manet generi*] vid. de hoc more Lindenbrog. not. ad Ammian. p. 136. utrumque dicitur *manet me exitus* & *mihi.* vid. Cicer. Philip. ſecund. cap. V. & notas Ferrarii ad Num. CLXII.

Pag. 348. in not. *Sapor* Conſtantii & Juliani Imp. hoſtis, de quo Ammianus ſaepe. vid. p. 378. cum quo foedus pudendum iniit Jovianus: idem bella geſſit cum Valentiniano & Valente. p. 410. *Perſas* vero & *Parthos* confundi etiam apud Hiſtoricos poſterioris aevi, docet Caſaub. ad Spartian. p. 26.

Pag. 351. v. 545. *caeca futuri gaudia*] ſic *divina futuri ſententia* Horat. Art. Poet. vs. 218. & Lib. III. od. XXVII. 10.

Imbrium divina avis imminentum.

ſic & Ennius emendandus.

Pag. 359. not. *Belus* Chaldaeorum numen. Minuc. Felix Octav. p. 6. ubi vid. interpretes. De *Mithra* Perſarum deo Jul. Firmic. contra gentes ed. Leid. 4to. p. 7. vid Wouwer. p. 47.

ibid. *virgatas tigres*] Seneca Hippol. 344.

——— *tunc virgatas*
India tigres decolor horret.

vid. Salmas. in Solin. p. 210. & 388 ſub finem.

Pag. 360. vs. 84. *exſultaſſe choreis Aſtra*] *chori aſtro-*

aſtrorum. ſic legendum apud Auctorem in obit. Maecenatis.

Quaeſivere chori juvenem ſic Heſperon.

reliqua adhuc corrupta ſunt. vid. Lucian. p. 502.

Pag. 361. *rapta curru funera*] Ovid. in Ibin 334.

Utque vel Eurydamas ter circum buſta Thraſylli
Eſt Lariſſaeis raptus ab hoſte rotis.

Pag. 364. not. *Picta Saces*] an *Maces*. ut apud Silium Lib. II. vs. 161.

ibid. col. 2. not.] ſic *arboribus & vitibus exſectis* Ammian. Lib. XXVIII. p. 406.

Pag. 365. vs. 71. *tantis millibus*] pro *tot millibus*. ſic poſterioris aevi ſcriptores. Juſtinianus, *Sed etſi quid forſitan praetermiſſum eſt, quod in tantis millibus quaſi in profundo poſitum latitabat. tantae gentes* Trebell. Pollio pag. 174. lin. 24. vid. Caſaub. ad Hiſt. Aug. p. 16.

ibid. vs. 190. *Suēvos*] in Oxon. pr. gloſſa. *Suevi pars Germanorum. unde Lucanus.* [II. 51.]

Fugit ab extremo flavos aquilone Suēvos.

leg. *Fundat.* Auſon. Epigr. III. vs. 7.

Caede, fuga, flammis ſtrotos periiſſe Suēvos.

ubi Codd. *fractos.* vid. Freher. in Auſon. Moſell. p. 85. ſic *Suēva virguncula* Auſon. Idyll. XXVII. apud Auſonium Precatione in ſuum Conſulatum vet. Cod. Voſſii habet *Suēbis.* ut & *Suēbi* apud Senecam in Med. 723.

Pag. 367. vs. 221. *Cornibus infractis*] ſic vox *infracta* Arnob. pag. 146. ubi eadem pag. initio forte legendum & *ut fletum poneret ineptiſſime fractum.* pro *tractum.* vid. Herald. pag. 169.

Pag. 368. col. 2. not.] *Marcomeres* probe. ſic *Richomeres* Ammian. Lib. XXXI. pag. 479. *Barſimeres* pag. 483. vide omnino Gregor. Turonenſem apud Freher. in Moſell. Auſon. p. 93. *Marcomani* tertia ſyllaba correpta Statius Lib. III. Sylv. IV. vs. 171.

Pag. 369. not.] *Gir.* alias *Sir*, Aethiopiae fluvius. Priſcian. Perieg. vs. 212.

——— *qui currens Solis ad ortus*
Siris ab Aethiopum populis cognomine fertur.

Sidon. p. 333. vid. Mauſſaci notas in Plutarch. de Flumin. p. 293. & Salmas. ad Solin. p. 420. reddendum & idem nomen Manilio.

ibid. vs. 257. *Stipantur Numidae campi.*] ſic VI. Conſ. Honor. 47.

——— *denſum ſtipantibus aethera templis.*

ibid. *jaculis obtexitur aër*] leg. *ſubtexitur.* Avien. Ora marit.

Jamque tenebroſa coelum ſubtexitur umbra.

ſic *coelum fumo ſubtexere* Arnob. pag. 222. & *ſubtexere diem nube* Seneca Phoeniſſ. 422. & *coelum denſitate nimia ſubtexentes trabes* Ammian. p. 108. ubi vide Lindenbrogii. notas.

Pag. 371. not.] adde Rutil. Lib. I. Itiner.

Haec etiam lacera ſuſcepit ab urbe fugatos.

Val. Max. VII. IV. 4. *Cum alterum Italiae latus Hannibal laceraret.*

Pag. 372. not. de Cotto & Briareo vid. Apoſtolium p. 137.

ibid.. not. *nocte ſopora.* Statianum epitheton. Lib. I. Theb. Lucanus Lib. II. 236.

——— *nocte ſopora,*
Parrhaſis obliquos Helice cum verteret axes.

ſic *teporus* apud Auſon. Idylliis,

Sol profectus a teporo veris aequinoctio.

ibid. *Argum.* Ovid. III. Amor. Eleg. IV. vs. 20.

Centum fronte oculos, centum cervice gerebat
Argus, & hos unus ſaepe fefellit Amor,

Pag. 374. vs. 345. *ſpe captus inani*] f. *paſtus.* ut apud Virgil. Lib. X. vs 627.

Spes paſcis inanes.

ibid. not. *effoeto pulvere*] ſic omnino legendum. *effoeto pulvere*, hoc eſt *ſterili.* vid. Ammian. Marcell. p. 315. ubi vide Lindenbrog. *vaporatum Perfidis pulverem* vocat idem Ammian. p. 214: vid. Indic. Lucret. Giſan. in *effoeta tellus. merſurus* vero, ut Silius Lib. I.

——— *& merſos Syrtis harenis*
Molitur populos

Pag. 375. not. *Mazax*] ſic *coloratus Mazax* Nemeſian. Cyneg. vs. 261. *Mazices* gens Afra Ammian. p. 429. 430. 431. 432. 436. Salmas. in Solin. p. 320. 322.

Pag. 376. vs. 34 *ibi tempora tutae Traxerunt dilata morae.* ſic legendum. Statius Lib. I. Sylvar. Equo Domitian. v. 63. *Nec longae traxere morae.*

Pag. 379. vs. 30. *eademque ſorori*] Ovid. XIII Met.

Et nunc ille eadem nobis juratus in arma.

Pag. 384. vs. 101. *unoque receptae pectore*] ſic legendum, nam *imo*, *uno*, & *imo* ſaepe confuſa in MSS. vid. Lib. I. in Rufin. vs. 44. Serv. ad Virgil. Lib. X. vs. 871.

——— *aeſtuat ingens*
Uno in corde pudor, mixtoque inſania luctu.

ibid. v. 108. *Inconſultus agas*] ſic *inconſultus amor* Auſonio. vid. Vinet. N°. 238.

Pag. 386. *effeminat*] hinc *fracta membra cinaedorum.* vid. Lucian. p. 255.

ibid. vs. 135. *tetrius*] ſic *teterrima febris* Seren. Sammon. cap. 56.

Pag. 387. vs. 153. *nomine compellas*] Ammian. Lib. XXIV. *Qui appellans pleroſque nominatim, quos ſtabili mente aliquid clarum feciſſe ipſe arbiter proſpexit, navalibus coronis donavit & civicis & caſtrenſibus.* Valer Flacc. Lib. IV. 649.

Nomine quemque premens.

Ovid. v. Met. 212.

 &

—— *& nomine quemque vocatos*
Poſcit opem.

Ibid. *Admonitus facti*] vid. Ammian. Lib. XX. p. 172.

ibid. *gratia doni*] alii *nodi.* de *nodis amoris* vid. Weitz. in Petron. p. 291.

Pag. 388. not. in Silii loco *volentia ſaxa* probum, nec mutari debet in *volantia.* ſic Stat. Lib. VII. de Thebis,

Moenia in haec ultro ſcapuli venere volentes.

Pag. 395. *Janum pax alta ligat*] forte *alma* legendum.

Pag. 398. not. *Minervam Spirat opus*] ſic Seneca Thyeſt. 504.

Cum ſpirat ira ſanguinem, neſcit tegi.

ſic *ſpirare Martem* Cic. Lib. XV. ad Att. Ep. XVI.

Pag. 399. not. *purpurea ſpuma*] Hiſtoriae, quam narrat Dio Chryſoſtomus, adde Plin. Hiſt. Nat. Lib. XXXV. Cap. X. Plutarch. de Fortuna Alexandri. Val. Max. Lib. VIII. Cap. XI. ſub finem. huc & alludit Auſonius Praefat. in Griphum ternarium.

Pag. 402. not. *fallax pulvis*] ſic MSS. non *rumor.* vid. Column. in Ennium pag. 145. Stat. IX. Theb.

Anxia proſpectas ſi quis per nubila longe
Aut ſonus, aut noſtro ſublatus ab agmine pulvis.

Virgil. Lib. IX. Aen. vs. 33.

Hic ſubitam nigro glomerari pulvere nubem
Proſpiciunt Teucri.

ibid. *Pythia culmina*] *Phoebea palatia* vocat Lucan. Lib. III. vs. 103.

Pag. 403. not. de *valle Murcia* vid. Serv. ad Virgil. Lib. VIII. Aeneid. vs. 636.

Pag. 406. not. *frugum feraces*] ſic *ager opimus & ferax* de Galliis Solin. Cap. XXI. p. 41. *Idumaea palmis opima* idem Solin. Cap. XXXIV. Marcian. Capella apud Salmaſ. p. 293.

Pag. 407. not. *Scorpios*] ita in vet. Cod. apud Germ. Caeſarem p. 180. b.

Pag. 412. vs. 17. *Alamannorum*] Ammiano male *Alemanni. Alamanni* ſcribendum. Graecis *ἀλαμανοί.* Tzetz. Chiliad. p. 74. etſi Servius a Lemanno lacu Alemannos dictos eſſe contendat ad IV. Lib. Georg. Virgil. vs. 158. *Alamanni* quoque Chronicon Euſebii & Caſſiodori MSS. & ſic ſemper Panegyrici veteres. vid. Sidon. Panegyr. Majoriani vs. 472.

Pag. 417. not.] adde Liv. Lib. III. *adeoque novum ingenium induerat, ut plebicola repente omniſque* [f. *comiſque*] *popularis aurae captator evaderet.* Petronius. *eloquentiam &c. pueris induunt adhuc naſcentibus.* ſic *foliis ſeſe induit arbos.* in Catalect. Pithoei p. 172. vide Elmenhorſt. in Arnob. p. 7. & 78. & Herald. p. 10.

Pag. 419. vs. 162. *fregit Athenas*] ſic *frangere bello.* Catalect. Pithoei pag. 48.

Hic reges Aſiae fregerat & populos.

ſic leo taurum *frangere* dicitur Horat. Lib. I. od. XXIII. vid. Solin. p. 34. ed. Salmas.

ibid. not.] hiatus hic ſollemnis optimis Poetis. Stat. VIII. Theb. 36.

—— *Quis rumpit tenebras vitaeque jacentes*
Admovet? unde minae? uter haec mihi praelia fratrum?

Stat. Lib. V. Silv. V. 73.

Uberibus tibi parve dedi. heu munera noſtra.
Ridebas ignarus adhuc.

Pag. 420. not. ſic *defendere* & *probibere* idem quoque Graecis. vid. Stephan. ad Callimach. p. 103.

Pag. 424. not.] de *Rhodiorum aureo imbre* vide Liban. vituperio paupertatis, & Pindar. Olymp. Od. VII. p. 84 ed. H. Steph. 12.

Pag. 425. not.] De Nymphis *Upi* & *Hecaërge* Dianae ſacris, uti & de Loxo & Britomarti vid. Callim. Hymn. Dian. vs. 190. uſque ad finem, & ibi Scholiaſt. vet. Nonn. Dionys. p. 168. Friſchlin. not. ad Callim. p. 52. 53. item Steph. & Vulcan. p. 210. quae omnia mire faciunt ad illuſtrandum Claudianum. De *Opi* Hyperborea Apollodor. p. 8. Serv. ad Virgil. XI. Aen. 858. de *Britomarti* nonnulla minus obvia narrat Virgilius in Ciri vs. 295. de ea omnino videndus Antonin. Liberal. XL. de *Dictynna* Apoſtolius pag. 79. & Ouzel. in Minuc. Felic. p. 112. *Hecaërge* autem tam Venus quam Diana dicta. Antonin. Liber init. Metam. Fab. I.

Pag. 426. v. 269. *maneant clauſis nunc ſicca pharetris*] Statius VIII. Theb. 383.

Stat medius campis etiam nunc cuſpide ſicca
Bellipotens.

ſic Virgilius, *ſiccae ſanguine fauces.*

ibid. not.] *Clathri ligna volubilia in caveis.* Gloſſae MSS. vide Salmas. p. 236.

Pag. 431. vs. 357. *condamque a puppe retorquens*] *caudam remulcere.* ſic forte in Plinio ſcribendum Lib. X. de caudis. nam nunc *reflectunt* ibi hactenus circumfertur. per *turbam claſſicam* autem *venantes* intellige. vid. Column. in Enn. p. 280.

Pag. 432. not. *Bromios remos*] recte. ſic *Bromia autumnitas.* vid. Nonius in voce *Autumnitas.*

Pag. 436. in not.] De *Tmaro* vel *Tomaro* monte vid. Plin. & Strabon. Lib. VII. qui ex Homero probat ſacerdotes Jovis Dodonaei *Tomaros* dictos. vid. Solin. cap. VII. & ibi Salmas.

Pag. 439 vs. 67. *labor mortalia vexat*] vid. Salmas. ad Tertull. Pall. p. 49.

ibid. *Martem ſubdiderint vinclis*] vid. Minuc. Felic. p. 24. ed. Leid. atque illic interpretes. ibidem.

dem vide, quare noſter alibi dixerit *Quis Briareus* &c. Jovem enim a vinculis liberarat.

ibid. not. De *Oto* & *Ephialte* Lucian. p. 737. 819. Callim. Hymn. Dian. ſub finem, ubi vid. not. Friſchlin. p. 36. Apollodor. p. 15. Homer. Odyſſ. Λ. Hos etiam conjungit Firmicus p. 17. Hygin. Fab. XXVIII. Virgil. Culice 234.

Pag. 441. not. *pro ſucceſſu nimius*] Ammian. Lib. XVI. *inter exaggerationem inanium laudum inflabant ex viſu Imperatorem, ſuopte ingenio nimium. quidquid per omnem terrae ambitum agebatur, felicibus ejus auſpiciis adſignantes.*

Pag 442. not. col. 2. *lento luctamine*] de cunctatione Fabii vid. Columna. ad Enn. p. 170. Valer. Max. Lib. VII. cap. III. ext. 8. Ammian. Lib. XXIX. p. 422. ed. Lindenbr. Seren. Sammon. Cap. 65.

Huic quondam Fabio verum cognomen adhaeſit,
Qui ſolus patriae cunctando reſtituit rem.

Pag. 445. not. *intectum*] recte. Vibius Sequeſter. *Olympus mons Macedoniae altiſſimus, qui altitudine ſua pluvias & nubes excedit.*

Pag. 446. *Spercbiuſque*] Virgilianum hemiſtichium Lib. II. Georg. 487.

Sphercheoſque & virginibus bacchata Lacaenis
Taygeta.

ibid. not. *Lecbaei*] Statius VII. Theb. 97.

Nec ſua pinigero magis adnatat umbra Lechaeo.

Lechaeus Iſthmus Lucian. pag. 1143. ubi multa de Iſthmo.

Pag. 448. not.] *aeriſonas urbes* recte. Stat. I. Theb. 265.

Coptos & aeriſoni lugentia flumina Nili.

Pag. 449. *caſtra ſecutas*] Priſcian. Perieg. 383.

Aſcalaphi regis victricia ſigna ſequentes.

ibid. vs. 242. *Perbacchata.*] leg. *Perluctata* ex Med. quart. Valer. Flacc. Lib. I. 205.

Protulit ut crinem denſis luctatus in extis
Ignis, & adſcendit ſalientia viſcera tauri.

Pag. 451. *calle reperto*] *anguſtae calles* Ammian. p. 179. 486.

Pag. 452. *vincula mentis*] Ammian. Lib. XVIII. p. 131. *fugam ad Perſas cum conjuge, liberis & omni vinculo caritatum ingenti molimine conabatur.* vid. Lucilii verſus apud Barth. p. 323. Paſſerat. ad Propert. p. 212.

Pag. 453. v. 323. *ſic ille relinquens*] Virgil. Lib. X. Aen. 707.

Ac velut ille canum morſu de montibus altis
Actus aper.

& Lib. XII. vs. 5. *ille Leo.* Statius II. Achill.

——— velut ille cubilia praedae
Indubitata legens muto legit arva Moloſſo
Venator.

Val. Flacc V. 67.

Ac velut ille, gregis ceſſit cui regia, taurus.

Seneca Troad. 537.

Sic ille magni parvus armenti comes.

Pag. 453. v. 314. *firmavit corda*] ſic *firmare alicui animi* Solin. cap. 36. Salmas. ex MSS. p. 618. Valer. Flacc. Lib. I. vs. 79.

Tandem animi incertum confuſaque pectora firmat
Religio.

Pag. 455. v. 348. *Pendenti ſolo*] Stat. I. Silv. Epithal. Stellae.

Pendent innumeris faſtigia nixa columnis.

Idyll. V. de magnete. *Et tantum ſuſpendit onus.* ſic *ſtructa pendenti pumice tecta* Ovid. ad Liv. Aug. 252.

ibid. vs. 355. *fultus cervicem clipeo*] Perſius Sat. I. ex Pacuvio.

Antiopa aerumnis cor luctificabile fulta.

Pag. 456. v. 376. *Non dejecta malis*] ſic *dejectos pudore vultus* Seneca dixit in Troad 1137.

Pag. 458. v. 415. *Vindelicis*] ſcripti meliores *Vandalicis.* bene. quomodo & legendum monet in Antiquitatibus Auguſtanis Velſerus.

Pag. 460. *Ille globus*]. de adventante exercitu ſic Virgil. IX. Aen. 36.

Quis globus, o cives, caligine volvitur atra.

Pag. 462. *Contis*] Schythae contis pugnabant. Lucian. p. 638.

ibid. v. 496. *fruſtra monui*] Ammian. Lib. XXVII. p. 386. *cum eum recte monentem exagitaret minax Imperator & nimius.*

Pag. 465. *vox edita luco*] Eunapius in vita Maximi vaticinium narrat de clade, quam Graeciae illaturus eſſet Alaricus. vid. Meurs. de Fortun. Att. Cap. X.

ibid. not. *ſera fides.* ut Virgil. Lib. V.

Seraque terrifici cecinerunt omina vates.

Pag. 466. *pugnam poſcentia caſtra*] ſic Priſcian. Perieg. vs. 367. loco corrupto e MSS.

Poſcere qui Piſis auſi certamina ſoli.

vulgo *Ponere qui priſcis.* vid. Dionys. Perieg. vs. 374. Statius alibi,

——— populos poſcebat crimina vitae.

Pag. 469. not.] *abſumti*, non *abſumtas.* Theſauri enim Valentis Hadrianopoli relictae, quam Gothi poſt deletum Valentis exercitum fruſtra oppugnârunt. vide de hac re, ut & de morte Valentis, Ammian. Lib. XXXI. p. 491. 495. 500. & ibi not. Lindenbr. p. 208. niſi per *exuvias Valentis* ejus intelligat corpus.

Pag. 470. *Rhamnuſia*] vid. omnino Freher. in Auſon. Moſell. p. 74.

Pag. 476. v. 20. *ſummoque feruntur Cardine*] ſic *cardo extremus mortalis aevi* apud Senec. Troad. 52.

Pag. 473. not. *numeroſa puppe*] ſic *navali ſurgentes aere columnas* Virgil. III. Georg. vs. 29. ubi Serv.

ibid. vs. 52. *obtunditur acies auro*] Statius

——— *acies ſtupet igne metalli.*

ſic *acies ſtellarum obtuſa* Virgilio Lib. I. Georg. 395.

Pag. 480. not. *tenero ungui*] Propert. Lib. I. El. XV.

Quae modo decerpens tenero pueriliter ungui.

ſic *flos carptus tenero ungui* Catullo.

Pag. 483. not.] *praedam parat* rectum. ſic *parare dextras* Gigantom. vs. 7.

ibid. vs. 137. *viduataque caeſis remigibus*] ſic *viduata tardis conjux* Senec. Med. vs. 581. *viduare ſopore* Seren. Sammon. Cap. I.V.

Pag. 484 not.] ſic *ſinuoſis flexibus* Auſon. Moſell. 285. *flexus fluminis* Ovid. IV. Faſt. 329.

Fluminis ad flexum veniunt.

Virgil. III. Georg. 14.

——— *tardis ingens ubi flexibus errat*
Mincius.

Pag. 485. v. 183. *Tuſcis nec figis aratrum Collibus*] Virgil. XI. Aen. 317.

Eſt antiquus ager, Tuſco mihi proximus amni,
Aurunci Rutulique ſerunt, & vomere duros
Exercent colles, atque horum aſperrima paſcunt.

Pag. 486. v. 213. *motu rebelli*] Vopiſcus in Tacito p. 227. *ſimul de Perſicis motibus nunciatur.*

Pag. 487. *occulto tramite*] *ſecreto tramite* Boeth. p. 53.

ibid. not.] *gentis reliquum*] leg. *genti.* Statius X. Theb.

Eſtne haec infelix acies, gentique ſuperſtes
Sanguis.

ibid. vs. 231. *ſi qua perrumpere poſſet*] recte. ſic Virgil. Lib. IX. Aen. 512.

Saxa quoque infeſto volvebant pondere, ſi qua
Poſſent tectam aciem perrumpere.

Pag. 488. *confeſſos hoſtes*] an *confertos?* ut Virgil. Lib. II. Aen. vs. 347.

Quos ubi confertos audere in proelia vidi.

& *agmine conferto* III. Georg. 369.

Pag. 491. *exſertum agmen*] ut *exſerti enſes* apud Stat. X. Theb. Ovid. III. Faſt. 814.

Enſibus exſertis bellica laeta Dea eſt.

Pag. 422. not. *luſtralem facem*] luſtralis ſacri deſcriptio eſt apud Grat. Cyneget. vs. 491. & Val. Flacc. Lib. III. 440. vide etiam Cognati notas in Lucianum p. 44.

ibid. not.] *purificus Jupiter* forte idem, qui *averruncator*, Graecis ἀποτρόπαιος. vide Phlegont. Mirabilia ed. Meurs. p. 37. ἀλεξίκακος p. 67. Huc reſpexit Virgil. Lib. III. Aen. 279. *Luſtramurque Jovi.* ubi Servius videndus. *luſtrare* enim *purgare* & *purificare.* unde *luſtrificus cantus* Valer. Flacc. Lib. III. 447. ſic *ſacra purificare* pro *luſtrare.* Solin. cap. II. vid. ibi Salmas. p. 94. Plin. Lib. XVI. de Signo Cluacinae Veneris, quo loco legendum *myrtea verbena purificatus* pro *pacificatus.* Ovid. in Faſtis Lib. V. 677.

——— *lauro ſparguntur ab uda*
Omnia

alibi *lauream virgam* vocat. idem forte *Prodigialis Jupiter* apud Plautum in Amphitryone. de loco vero Plinii vide Vinet. ad Auſonium.

Pag. 501. v. 491. *Exſere choros*] *indicere choros* dixit Virgil. Lib. XI. 737.

Aut ubi curva choros indixit tibia Bacchi.

Pag. 504. in notis. *proſpera fati*] Catalect. Pithoei p. 35.

Perlege cum in patriam tulerint te dextera fati.

ſic lego. non *tulerit.*

ibid. vs. 544. *Mulvius*] ſic lege, ut in MS. Salluſtii invenit Schottus, & in Auctore de Vir. Illuſt. ubi vide notas. male alii *Milvius.* Statius Lib. II. Silv. I. 175.

Agmina Flaminio qua limite Mulvius agger
Tranſvehit.

a Scauro ſtructus hic pons. Ammian. Lib. XXVII. p. 36. & not. Lindenbr. p. 170. vid. Pighium in Valer. Max. Lib. VIII. Cap. I. & Lucret. Indic. Giſan. in voce *obſidere.*

Pag. 505. in not.] de obſequiis militaribus vide Caput integrum in Conſtantini Caeſaris Tacticis.

ibid. col. 2. not.] *Chryſolithos* & *Smaragdos* feminino genere quoque legendum apud Propert. Lib. II. Eleg. XVI.

Pag. 506. v. 569. *in aere latentes*] ſic *florentes aere catervae* Virgil. Lib. VII. Aen. 804. vid. Column. in Ennium p. 503.

ibid. vs. 577. *aerato dorſo*] i. e. *ferrato. aes* pro *ferro* ſumunt veteres. vid. Joh. Rhod. ad XVI. Compoſ. Scribon. Largi.

Pag. 507. not.] *Digerit fata*, nil muta. ad Aſtrologos alludit, qui themata natalitia digerebant. Virgil. II. Aen. vs. 182. e MSS.

——— *ita digerit omina Calchas.*


ſic & *Imperii thema* apud Conſtantinum. vid. Salmas. de annis Climactericis p. 88.

ibid. v. 597. *ales Victoria*] ſic *praepetem Victoriam* dixit Cn. Mattius apud Gellium Lib. VI. Cap. VI. & Auſon. Epigr. I. ubi vide Vineti notas.

Pag. 508. not. *Genius imperii*] locus inſignis eſt apud Ammian. p. 308. *Genius publicus* memoratur p. 176. ubi vid. notas. Lindenbr. p. 91. 103. *templum Genii* pag. 256. vid. & p. 214. 289. Servius Fuldenſis ad Lib. II. Aen. Virgil. vs. 352. ait

ait *Clypeum conſecratum in Capitolio fuiſſe, cui inſcriptum eſſet* Genio Urbis Romae, sive mari, sive feminae. ſic enim legendum, non, ut vulgo, sive mas sive femina. Sic noſter Epiſt. I. vs 48. *Genius regni.* vid. Rutil. Lib. I. Itin. ibique Caſtal. & Zitzmanni notas p. 40. alioſque interpretes. vide & Bernart. ad Stat. Lib. I. Silv. Equo Domitiani. Sic *Genius templorum* Stat. Lib. III. Silv. Herc. Surrent. 28. vid. not. ad Silii Lib. XIII. vs. 124.

Urbis Genius ex Antiquitatum Libro Pyrrhi Ligorii.



ibid. not. *adoratae.* vid. Rigalt. ad Phaedr. p. 97. *adorans populum in ſcena.* vid. not. Ouzel. ad Minuc. p. 10. & Elmenhorſt. p. 7. vid. VV. LL.

Pag. 510. v. 526. *Mutatos motus*] de Pyrrhicha ſaltatione multa Callimach. & in eum Friſchlin. p. 7. Ammian. p. 68. 138. & not. Lindenbr. p. 49.

Pag. 513. v. 3. *Solitam conſurgere gemmis*] *ſuggeſtum comae* vocat Stat. Lib. I. Silv. II. vs. 114.

ibid. vs. 15. *Latiis Camoenis*] ſic Auſon. Epigr. I. ex vet. Cod.

Indulget Latiis tantum inter caſtra Camoenis.

vulgo *Clariis.* vid. ibi Vinet.

Pag. 514. vs. 18. *Claudia*] de Claudia vide Elmenhorſt. ad Minuc. ed. Leid. p. 275. forte tamen locus eſt corruptus.

ibid. not.] vid. verſus de Penelope, qui huc quadrant, in Culice Virgilii corruptiſſimos vs. 264.

Pag. 515. not. *levat aequore Solem India*] Ammian. Lib. XXIII. p. 168.

Pag. 516. *formoſus Duria*] fluvius Hiſpaniae. alii *Turiam* vocant, ut Vibius Sequeſter. Avien. Ora maritima p. 246. ed. Pithoei. vid. Ortelium & Nonium in Hiſpania.

ibid. v. 78. *Ignea flumineae l. Ceraunia Nymphae*] vide quae pro vulgata lectione adducuntur a Nonio in Hiſpania cap. 90.

Pag. 518. v. 120. *cervices niveas*] ſic *lactea cervix* Virgilio Lib. X. 137.

Pag. 520. not.] adde Sil. Ital. Lib. XVI. 566. *luſus tollere damas.*

ibid. *Smyrna*] Homerus Smyrnaeus. Lucian. p. 594. & 1080. Smyrna & Mantua patria Homeri & Virgilii. Auſon. Moſell. 375. *Chius vates* pro *Homero.* Theocrit. Idyll. XXIII. ſub finem. Simonides de vita humana p. 256. poſt Theocritum ed. Criſpini. *Chius Simonides* Theocrit. Lucian. p. 346.

Pag. 521. *Alcides premeret*] vide Sidon. p. 373.

Pag. 522. v. 190. *dilectus equorum*] ſic *dilectus exercitus* Bell. Get. vs. 463.

Pag. 530. not. *lectiſſimus ſanguis*] adde. Vopiſcus in Caro. *ita quidem ut Carinum ad Gallias tuendas cum viris lectiſſimis deſtinaret, ſecum vero Numerianum adoleſcentem cum lectiſſimum, tum diſertiſſimum virum duceret.*

Pag. 531. de *Carris Perſicis* vid. Ammian. Lib. XVIII. p. 137. & XX. p. 187.

Pag. 532. in notis. *Diſpoſuit*] ſic *Diſpoſitio Belgicae ſecundae* Ammian. Lib. XVII. p. 98. 102.

ibid. vs. 89. *Saxona frenat*] Stat. Lib. IV. Silv. IV. ad Marcellum vs. 61.

Forſitan Auſonias ibis frenare cohortes.

Pag. 534. not. *obmutuit unda*] *muta unda.* ſic Lycophron κῦμα κωφὸν dixit. vid. Meurs. pag. 346.

ibid. *Paduſae*] vide Vibium Sequeſtr. de Paludibus.

Pag. 539. vs. 3. *prodere cantu*] i. e. proferre. vid. Prudent. p. 117. *promere* alii, ut Boeth. Conſol. Philos.

Placet arguto fidibus laetis
Promere cantu.

Pag. 541. not. *Eleuſis* & *Eleuſin* dici notat Priſcianus.

Pag. 543. v. 25. *penetralia rerum*] ſic Avien. in Ora maritima vs. 17. *rerum abdita* vocat.

Nec ſat ſit illud, ut ſciam te literas,
Hiantibusque faucibus rerum abdita
Hauſiſſe ſemper

ſic haec omnia ſcribenda. *abdita rerum.* quae mox *ſecreta rerum* vocat. dein paulo poſt lege,

Quin & parentis credidi officium fore.

ubi *patent* hiulco verſu vulgati.

ibid. not.] de Legibus a Cerere inventis vid. Salmas. in Solin. p. 752.

Pag. 545. not. *aucto de corpore*] ſic *augere colla* Stat. IV. Theb. vid. Gronov. ad Stat. p. 392.

ibid. *Umbrarumque potens*] *Umbrarum domini* Pluto & Proſerpina. Senec. Herc. Furent. 570.

Immites potuit flectere cantibus
Umbrarum dominos.

& in Thyeſt. vs. 14. *Umbrarum arbiter.* ſic *Umbras adnumerat dominis Charon* apud Statium: & Aeaco Mercurius apud Lucian. p. 223. ſic *tempeſtatum potens* Virgil. Lib. I. Aen. vs. 84.

ibid. not. *vitam mortemque ſeris*] ex Platonis ſen-

ſententia. vid. Vallin. not. in Boeth. p. 64.

Pag. 551. *Hennaeae*] alii *Aetnaeae*, male. contra *Aetna* pro *Henna* legendum apud Senec. Herc. Furent. 660. ex vet. Cod. Med. *Floricomam Aetnam* dixit Auſon. Epiſt. V. in hac fabula.

Pag. 555. *Vulcanius amnis*] vide de hoc fuſe agentem Gratium Cyneget. vs. 445. Macrob. Lib. X. Cap. XVII. ubi multa ex Pindaro & Scholiaſte ad hanc rem. vide & Barth. p. 1045.

Pag. 558. not.] *ſilex* feminino genere. Rutil. Lib. II. Itiner. ſub finem. Cataleſt. Pithoei p. 82. Prudent. p. 89.

Pag. 564. not.] adde Horat. Lib. I. Sat. I.

—— *inverſum contriſtat aquarius annum.*

Pag. 565. not. adde. ſic *ſpatia* pro *campis*. Priſcian. in Perieg. de Aſia,

Et ſpatiis campos longis protendit in ortum.

& mox, de Medis,

Quorum per longas ſpatium diffunditur oras.

ibid. *ocior ſagitta*] ſic Gratius in Cyneget. vs. 204.

Ocior affectu mentis pinnaque cucurrit.

hoc eſt ipſum affectum mentis ſuae currendo praevenit. Alii dicerent, votum ac ſpem ſuam praevenit.

Pag. 568. vs. 10. *Pacifero*] Herculis Paciferi Inſcriptio Antii ex Antiquitatibus Pyrrhi Ligorii.

Nella ville Carciano fuor
de Tivoli circa un miglio.

ANTII

HERCULI SANCTISSIMO	SANCTISSIMO
PACIFERO SACRUM	HERCULI. PACIF.
JULIA CASANTRA ET IVL	INVICTO
FUFFICIUS V. S. L. M.	SACRUM.
DEDIC. XIIII. KAL.	P. IVNIVS P. F. CERI
IVL. IMP. VESPASIANO AVG. VI.	NUS PRAEF. EQ
TITO FLAVIO CAESARE IIII COS.	SING. V. S. L. M.

Pag. 574. not.] *obtentu veſtis* apud Senec. Herc. Furent. 355.

Namque iſta triſti veſtis obtentu caput
Velata, juxta praeſides aſtat deos.

ibid. *dabat diſcrimina ſexus*] *facit* vett. Codd. vide Lucil. apud Nonium *in diſcrimen anceps.*

Pag. 575. *nec membris nec honore minor*] Stat. VI. Theb. 833.

—— *levat ardua contra*
Membra Cleoneae ſtirpis jactator Agylleus,
Herculea nec mole minor.

ſic alibi noſter, *Et clipeis & mole pares.*

ibid. not. *Aurorae noctiſque Duces*] *vices* Codd. ſic Drepanius Florus Hymno in Deum,

Te lucis noctiſque vices, te quatuor anni
Tempora concelebrant.

Senec. Hippol. 965. ex MSS.

Cur tibi tanta eſt cura perennes
Agis are viceatetheris alti

ibidem *chorus aſtrorum.*

ibid. *Socia corona*] ſic *ſocium vulnus* Bell. Get. 388. ex marg. Iſingrini. *ſociae acies* VI Conſ. Hon. 401. *ſocias aquas* Gigantom. 70. *ſocias manus* VI Conſ. Hon. 464. Stat. II Theb.

Impediunt numero [rectius Barberin. Cod. *Impeditant.*]

ſeque ipſa viciſſim
Arma premunt, nec vis conatibus ulla, ſed ipſae
In ſocias errare manus, & corpora turba
Involvi prolapſa ſua.

ſic ſcribo, non *Involvit.*

Pag. 576. not. *Criniſe*] *Crimeſſus* vocatur hic Siciliae fluvius apud Aemilium Probum vita Temoleontis.

ibid. *ſaxa rotantem*] *ſaxa rotantia* pro *rotata* Virg. X. Aen. vs. 362.

ibid. *Camerina*] *unda Camerina* Priſcian. p. 378.

Pag. 577. not. *Henna*] vid. Weitz. ad Petron. p. 289. *Enna* apud Valer. Max. Lib. IX. Cap XII. ex. ext. I.

Pag. 579. *in herbas Turget*] ſic *turgentes herbae* Conſ. Olybr. 116. & in Cataleſt. Pithoei p. 172. *Laeta vireta tument.*

ibid. not. *roſas*] *roſa ſanguine nata* Bion. Idyll. I. vs. 66.

Pag. 580. *Fluctuat*] ſic *frondiflui luci* vet. Cod. apud Naevium. non *frondiferi*. vid. Voſſ. not. in Fragm. vett. Trag. p. 65. hinc *fluctuatim incedere* Herald. in Arnob. p. 105.

Pag. 585. not. *Liparee*] ſi recte, *Lipares*. non poteſt & *Liparis* legi. Apulej. p. 64. ed. Elmenhorſt.

Pag. 586. *Non leve ſollicitae mentis d. acumen*] vid. not. Vallin. in Boeth. p. 74.

Pag. 587. not. *taeterrime*] Terent. Andr. Act. V. Sc. I. Vopiſcus in Probo p. 243. *ita domum judicum Jovi Optimo Maximo conſecratum per deterrimum Principem.* leg. *taeterrimum.* vide corruptum locum ἐν τοῖς μάλιστα apud Salmas. ad Hiſt. Aug. p. 164. ſic & apud Cicer. cap. IX. in Verrem de jurisdict. Siciliae ex MS. Palat. ſcribendum. vulgo *deterrimus.* & ſic idem MS. cap. XVI. & Oratione Frumentaria in Verrem cap. XXXIV. & XXXV. reſtituit id Gruterus.

Pag. 590. *queſtus ad nubila rumpit*] ſic Seneca *ciere queſtus* dixit Phoeniſſ. 387.

Pag. 591. v. 268. *buxus circumſonat cantu*] leg. *circumtonat.* ſic Virgil. VIII. Aen. 474. e MSS.

Hinc Rutulus premit & murum circumſonat armis.

Pag. 593. *ſalis aequora*] *ſalis* voce pro *mari* fre-

quentiſſime utitur Avienus in Ora maritima.

Pag. 595. *aulaea tenent*] ſic *Attalica aulaea.* vid. Nonium in *aulaea.*

Pag. 597. De Amſancto vid. Vib. Sequeſt. de lacubus.

Pag. 609. *grandeſceret*] ſic *grandire ſegetes.* vid. Nonium in voce *grandire.*

Pag. 610. vs. 37. *horrere ſitu*] ſic *haſtis horret ager.* vid. Column. in Ennium p. 79. Gigantom. 16 & 45.

Pag. 611. not. *procul aegide*] de Palladis & Jovis aegide vide Friſchlin. in Callimach. p. 58. Val. Flacc. Lib. IV. de Jove,

——— *fulmina quamquam*
Aegidaque ille gerat.

Aegis unde dicta vid. Serv. ad Virgil. Aen. VIII. 354.

——— *cum ſaepe nigrantem*
Aegida concuteret dextra nimboſque cieret.

ibid. v. 65. *fluant hoc cardine fata*] ita lege. Val. Flacc. Lib. V. 19.

——— *ulla laboris*
Si noſtri te cura movet, qui cardine ſummo
Vertitur.

Virgil. Lib. I. 676.

——— *haud tanto ceſſabit cardine rerum.*

Pag. 612. not.] ſic *funus ingeſtum patri* Seneca Medea 131.

Pag. 616. not. *Ne fragilem*] de lectis Plinius. Ovid. Metam. XI. vs. 612. Ammian. Lib. XVI. p. 67. ed. Lindenbr. & XXII. p. 224. & ibi Lindenbr. not. vide & Petronium.

Pag. 619. *Alcyoneus* Gigas ab Hercule ad Trojam occiſus. Pindar. od. Iſthm. V.

Pag. 626. v. 282. *templis Scythiae*] Acinaces enſis Deus Scytharum. Lucian. p. 243.

Pag. 629. not. *flavum Acin*] ſic *flavo gutture Thybris* Sidon. p. 209. Propert.

Appoſitum flavis in Simoënta vadis.

vide omnino hic Pacuvium apud Gellium Lib. II. cap. XXVI. ſic *flavum caput Arethuſae* Virgil. IV. Georg. 352. e MSS.

Pag. 634. *Undantem flammarum hiatum*] *undare flammis.* vide not. Lindenbr. ad Ammian. p. 85.

Pag. 635. *Aetna novis*] de Aetna & Veſuvio vid. Ouzel. in Minuc. Felic. p. 205.

ibid. not.] Luna *tauris* vecta. Nonnus p. 15. 20. 29. 59. 65. Lunae *juvencas* dat Auſon. Epiſt. VI. & XIX. vs. 3. vid. Cael. Rhodigin. Lib. XX. Cap. V.

Pag. 640. not. *vivo ſub pectore*] l. *nimio.* Martial. Amphith. de Prometheo,

Aſſiduam nimio pectore paſcit avem.

ſic Cod. Thuan. qui ſequenti verſu bene ſcribit

——— *viſcera praebuit Urſo.*

vid. Accium in Prometh. p. 142 Fragm. Trag. Scriverii. ſic *foeta viſcera* de Prometheo Seneca Med. 822.

ibid. vs. 24. *Et per canitiem*] lego

Canitiem aeternam glacies aſperrima durat.

vide ad Val. Flacc. II. 624.

ibid. vs. 28. *Solvite Titanas vinclis*] vid. Lucian. p. 681. & Statium p. 299.

Pag. 644. *letifero viſu*] Gell. Lib. IX. Cap. IV. *Crediturque homines in Illyriis eſſe, qui interimant videndo.*

Pag. 649. not. *Achillea haſta*] de haſta Achillis, qua ſanatus Telephus, vid. not. ad Ovid. Tom. I. p. 77.

Pag. 658. v. 3. *noſtro cognite Nilo*] ſimiliter Gratius vs. 40.

At contra noſtris imbellia lina Faliſcis.

Pag. 659. De Phoenice vide Salmas. ad Solin. p. 545. ubi de anno magno quoque agit.

Pag. 660. vs. 7. *radiant jubar*] *radiare pectus lapillis* Propertio.

Pag. 662. not. *telis coeleſtibus*] *i. e. Solis.* ſic *tela diei* Auſon. Moſell. vs. 260. Lucret. *lucida tela diei.*

Pag. 663. not. *recidivus*] ſic *mala recidiva* Auſonius. vid. Vinet. N°. 407. *praelia recidiva* Prudentius p. 39. ex vet. Cod. Put. *recidiva ſubſtitutio* Arnob. p. 104. ſub finem. vid. Elmenhorſt. p. 111. Herald. p. 132. *inundant ſanguine foſſae* dixit Virgil. Lib. X. Aen. 24.

Pag. 665. not. *Thebaeo monte*] hunc *Thebais provincia* Ammian. Lib. XVII. p. 98.

ibid. not. *ſpirant fumos*] ſic *ſpirantes frigora Cauri* Virgilio Lib. III. Georg. 356.

Pag. 666. vs. 12. *dorſum cute fixa tenaci Ardua ſubſternit*] forte *Area* legendum.

ibid. *in ſolidae ſpeciem pinnae*] f. *ſpinae*, vel *ſolidi dumi.* vid. Salmas. in Solin. p. 390. MSS. *pugnae* habent.

Pag. 668. vs. 34. *mota cutis*] ſic alibi, *mota cute decutit haſtas.* ſic de Crocodilo Solin. Cap. XXXII.

Pag. 669. *proprias hiemes*] i. e. *ſuas.* ſic ſaepe Rutilius, ut Lib. I. vs. 327. 376.

Pag. 671. *crinem vallata ſagittis*] ſic *vallata caput ſerpentibus Tiſiphone* apud Senecam.

Pag. 674. vs. 17. *ferrique rigore veſcitur*] Lapis Heraclius *ferrum ad ſe trahit* Lucian. p. 587.

Pag. 676. *Aponi* meminit Auſon. Carm. XIII. de claris civitat. & Lucanus Lib. VII. 193.

Pag. 677. not. *pervolat ora*] *inclytum & per omnium vulgatum ora* Solin. Cap. II. Virgilius,

——— *vivuſque per ora feretur.*

 ibid.

ibid. *patulis erectior*] adde notis. idem Feſt. Avienus,

Tellus Trinacriae patulo diffunditur agro.

patuli agri Silio Lib. XV. 549. XIII. 158.

Pag. 681. v. 67. *Paeoniae undae*] vid. Salmas. ad Solin. p. 103.

Pag. 683. *Pii fratres*] Similis hiſtoria de Damone & Pythia apud Hygin. Fab. 254.

ibid. vs. 3. *ceſſit reverentia flammae*] ſic *parcentes flammae* Solino Cap. II. de Hirpis. *impune inſultant ardentibus lignorum ſtruibus, in honorem rei divinae flammis parcentibus.* ſic pro *parentibus* bene reſtituit ex optimo Codice Salmas. p. 86.

Pag. 685. not. *pater aether.* ſic *aether maritus* apud Auctorem Pervigilii Veneris.

Ut pater roris crearet vernis annum nubibus,
In ſinum maritus imber fluxit almae conjugis.

vid. Weitz. in Petron. pag. 299. 300.

Pag. 691. *Sirius ardens*] male ita olim repoſui pro *ardor.* Virgil. X. Aeneid. 273. *Sirius ardor. ardens* tamen *Sirius* Priſciano Epitome Phaenomen. *Sirios ortus* Solin. p. 59. vide Salmas. p. 429.

Pag. 695. vs. 3. *Dumque auro phalerae*] ſic Statius Lib. VIII. Thebaid. 566.

——— *auro phaleras auroque ſagittas,*
Cingulaque & manicas (ne conjuge vilior iret)
Preſſerat.

Pag. 697. vs. 3. *vento juba luſit*] ſic Virgil. XI. Aen. 497.

—— *luduntque jubae per colla, per armos.*

ibid. *Perſarum gentilis honos*] Stat. IV. Theb. 154.

——— *flavent capiti tergoque leonum*
Exuviae gentilis honos.

Lib. VIII. vs. 427. *Oebalii magnum & gentile tumentes.* & mox de Tydeo

——— *tergoque fatiſcit*
Atque humeris gentilis aper.

ſic *gentiles furiae* IV. Theb.

Lemni gentilibus unam
Inmunem furiis.

& *monſtra gentilia* XI Thebaid. 420. Seneca Hippolyt. vs. 380.

Oculi nihil gentile nec patrium micant.

propter avum Solem.

Pag. 703. *inter dura viae*] ſic *anguſta viarum* Virgilio Lib. II. Aen. 333. & alibi *opaca locorum.*

ibid. *Portus Zmyrnenſis*] ſic lege. Scriptum primo fuit *Zmirnenſis*, hinc vulgatum *Zarinenſis* effectum. vid. Coler. in Valer. Max. p. 586.

Pag. 704. *colla comantia*] ſic *Samii comati.* Zenobio p. 95.

Pag. 705. *Birrhus* ſeu *Berus.* Salmas. ad Tertull. Pall. *uncta Tirianthina* Martiali Lib. I. Epigr. LIV. ſic Eucheria Epigrammate in Catalect. Pithoei p. 186.

Nobilis horribili jungatur purpura Birrho.

Pag. 714. *ultro vadis*] f. *ultra.* ſic *ulterius vadere.* Propert. Lib. I. El. 6. vs. 4.

Ulteriusque domos vadere Memnonias.

ubi vide Paſſeratium.

Pag. 715. *ſilvam jam facilem* Horat. Lib. I. Epiſt. II. vs. 45.

——— *& incultae pacantur vomere ſilvae.*

Has notas, ab Heinſio variis in Schedis temere & nullo ordine ſcriptas, neque proprio, in quem rejiciendae eſſent, neque Auctorum locis adjectis, ne quid tamen Heinſiani nominis periret, colligere & in propriam ſedem reducere e re viſum fuit. In his ſi forte quaedam, numero pauca, quae induſtiam noſtram effugerunt, alibi occupata deprehendantur, facile ignoſces, lector benevole. Tu interim laetus his fruere & Vale.

VARIAN-

VARIANTES LECTIONES

EX CODICE VETUSTISSIMO SENENSI

AD

CLAUDIANI

RAPTUM PROSERPINAE.

ad editionem Parrhaſii. Baſil. 1539.

PRAEF. LIB. I.

v. 11. *Jam vagus irrupit pelago, coelumque ſecutus,*
Aegaeas hyemes Joniumque domat.)
Jam vagus irrupit coelum, pelagoque ſecutus
Aegaeas hyemes, Joniaſque domat.

LIB. I.

v. 2. *Sidera Taenario) Trinacrio.*
8. *diſpergere lumina lucem) vocem.*
10. *Auditur fremitus, templumque remugit.) Auditur ſtrepitus terris, templumque remugit Cecropidum.*
12. *Angues Triptolemi) Tritolomi.*
15. *Hecate viriata) variata.*
16. *leniſque ſimul) laetuſque.*
17. *quem Parthica tigris Velat) velat Tigris.*
18. *colligit ungues) angues.*
19. *Ebria Maeoniis figit) Machoniis firmat.*
20. *famulatur) famulantur.*
24. *perluſtrat anhelis) praeluſtrat.*
26. *ditem) Ditim.*
31. *Dodonia) Dodona.*
36. *& dulce) nec.*
38. *In turmas aciemque ruunt) acieſque.*
40. *Tiſiphone) Theſiphone.*
41. *ad caſtra movet) vocat.*
54 *Prima fero Lacheſis) ferox.*
60. *hoc te donante creatur) te mediante.*
61. *aevi. Rurſus) aevi Rurſus.*
64. *neu praelia) nec.*
66. *inceſtis aperis) illicitas aperis.*
73. *ahenos) aeonos.*
75. *in clauſtra) in caſtra.*

v. 76. *Tum Maja) Tunc.*
79. *Ipſe rudi ſolio fultus) fultus ſolio.*
87. *Coccytus, tacitis Acheron) Cociton tacitiſque Acheron.*
90. *qui fas per limen utrumque) lumen utrinque.*
94. *ſi nobis noxia vires) neſcia.*
98. *vanas tonitru) varias.*
106. *quid enim narrem Latonia furta) latitantia furta.*
107. *magnamque Themin, ubi tanta) Thetim tibi.*
108. *Copia, te felix natorum turba coronat) Copia, natorum te felix turba coronat.*
112. *ſtagna intemerata paludis) palude.*
116. *miſcebitur axis Averno) äer.*
127. *vitulam non blandius ambit) vitulum.*
128. *quae nondum) qui.*
129. *curvavi germina frontis) cornua.*
132. *mixtaque tremit) premit.*
135. *Rhodopen) Rhodopem.*
136. *Clarioſque lares) clareſque.*
138. *raptuſque timens) tenens.*
140. *Inſidis natam laribus commiſit alendam) Inſidis laribus natam c. a.*
145. *interluit) interfluit.*
147. *Nunc illam ſociae raptam) ſociam rupta.*
148. *Opponit natura mari) Obtinuit nã maris, caput.*
149. *Reſpicit Jonias protentis) Reſpuit J. praetentis.*
150. *Hinc latrat) Hic.*
155. *Enceladi buſtum) Encheladi.*
156. *pectore ſulphur) corpore ſulfur.*
158. *In dextrum laevumque latus) In levumque dextrumque latus.*

v. 162. teritur nullo) nullo teritur.
171. tormenta rotent) rotant.
172. fonte ruat) ruit.
174. per ſaxa furit rimoſa) ruit.
176. Putrida) Putria.
182. ſinuoſa draconum) ſpumoſa.
183. volucrique per avia nubila tractu) volucri qui pervia n. t.
185. maculoſa virentes) nitentes.
190. ſurgentes ſcindunt) condunt.
192. Totaque decreſcit) Tactaque.
193. violavit oborto) ab orto.
195. praetulimus) pertulimus.
199. vomeris ictu) uſu.
202. ſerpentibus attigit Idam) tetigit ſerpentibus Idam.
203. Hic aedes anguſta) ſedes auguſta.
208. ululatibus Ida) Idae.
210. mugitum) rugitum.
212. blandique leones) blandaſque leones.
214. pronas intendit ad oſcula turres) pronos int. ad o. currus.
216. & Veneri mentis penetralia monſtrat) ac Veneri ventris penetralia nudat.
217. Curarum ſecreta tibi Cytheraea fatebor) Cur. Cythera tibi ſecreta fatebor
220. matre remota) remotum.
227. Pectus inacceſſum) inaccenſum.
230. Accelerat praecepta) mandata.
237. Nuntiat aut ratibus ventos, aut nubibus ignes) N. & ratibus ventos, aut urbibus ignes.
237. Cereris qua tecta nitebant) quo tecta latebant.
239. Cyclopum firmata manu) fabricata.
241. numquam tanto ſudore) nullum tanto.
242. nec talibus) non.
245. trabibus ſolidatur abenis) aëriis.
247. mulcens tenero) tenero mulcens.
260. ſubtegmine rubro) nigro.
262. ſitiebant ſtamina ſole) fervebant.
263. Vitales utrinque duas) vitalis utrunque duas.
264. cum fine ſupremo) in fine.
266. frigore telas) terras.
270. ſummo jam margine) ſumma de margine.
272. Senſit adeſſe Deas) Cernit.
276. Lydia Sidonio) Lybia.
ibid. tinxerit oſtro) texerat.
279. Pluton Siculas molitur ad arces) Pluto S. m. in arces.
284. ſoporatis) ſoporiferis.
v. 285. Orphnaeus crudele micans, AEthonque ſagitta) Orneus crude micans AEthonuſque ſagitta.
286. Stygii crudelis gloria Nyctreus) ſublimis gloria Motheus.
287. Alaſtor) Alaſter.
289. ſpectantes gaudia praedae) ſperantes.

PRAEF. LIB. II.

v. 4. Lugebant dulces flumina maeſta modos) Quaerebant dulces flamina m. m.
8. ſequuta lyram) chelim.
9. miſſus ab Argis) miſſus in oris.
21. populus Aemo) Haemo.
23. deſpexerit artes) arces.
24. apta venit) acta.
31. Qui timidae matri p. oſtenderit angues) Quo t. m. p. oſtenderet angues.
37. Solus Amazonio cinctus Stymphalidas arcu) Amazonios arcus.
41. Antaeo) Anthaeo.
42. Non cervam) Nec.
43. Caci flamma) Cachi.
45. Firmior Herculea) Fortior.
49. Antraque Muſarum) Atraque.
50. ducis ab ore ſonos) orbe.

LIB. II.

v. 4. fideique oblita parentis) fideque.
6. ter cardine verſo) tunc.
7. ter conſcia fati) tunc.
9. nulloque movetur) tenetur.
12. metitur corde) meditatur.
15. Illi multiplices crinis variatur in orbes) multiplices variatur crinis in orbes.
19. Pandionias) Pandioneas.
22. Caelatum Typhona) Phitona.
24. per nubila gyro) ferro.
26. Gorgonis obtectu) objectu.
33. Cortynia) coccinea.
41. nunquam felicior arti) non quae felicior artis.
42. nulli ſic conſona telae) nullae.
45. & lunam pariter) & pariter lunam.
46. Aurorae noctiſque duces) A. noctiſque vices. ibid. Tethys) Thetis.
49. Titana lacerto) Tritona.
51. Criſtatum radiis) mediis.
53. libamina potat) portat.
54. ſignantur tempora) finguntur.
55. comitantur euntes) euntem.

v. 57. *Quae fontes Crimniſe tuos) Cachine.*
58. *Pantagiam) Panthacrinam.*
59. *Camarina) Camerina.*
66. *Thermodoontiaca) Thermoduneiaca.*
69. *laetatur in antro) auro.*
81. *Panchaia) Panchaica.*
85. *& flamine largo) flamina.*
86. *ut merear) & merear.*
91. *convexa ſereno) ſevero.*
92. *vaccinia) vacinia.*
94. *variantur cingula donis) gemmis.*
96. *Ditibus Aſſyrii) Ducibus Aſſyriis.*
ibid. *fucantur aheni) fuſcatur ahenis.*
99. *quum tramite) cum.*
102. *Parvo planicies, & mollis edita clivis) Planicies parvo, & mollibus e. c.*
103. *niveo de pumice) vivo.*
105. *torrentes) torpentes.*
109. *Ilex plena favis) Illex.*
110. *criſpata cacumine) cacumina.*
113. *frondoſo margine cinctus) citus.*
115. *Cernentis oculos) Cernenteis.*
116. *Ducit inoffenſos) inoffenſo.*
123. *Carpit ſigna ſui, varios tum caetera ſaltus) Carpat ſ. ſ. varios tunc caetera ſaltu.*
124. *examina) ex agmine.*
126. *cavo demiſſus ab alvo) cava.*
127. *obſtrepit herbis) obſtrepet.*
130. *Haec graditur ſtellata roſis) vallata.*
134. *te diſci perculit error) diſci te perculit horror.*
135. *te fronte retuſa) fonte.* & pro var. lect. *fonte Aretuſa.*
136. *Cephiſus) Zephyrus* vel *Zephiſus.*
144. *Nec quae Parthenium canibus ſcrutatur odoris) Haec quae Par. manibus ſ. odore.*
146. *tandem voluit) voluit tandem.*
151. *perterrita gaudet) praeterrita.*
154. *Enceladum) Encheladum.* ibid. *ſcindunt) findunt.*
157. *implicat axem) impedit.*
160. *fundamina campi) foramina.*
161. *Tranſilit incluſos arcano limite muros) Tranſiluit inc. arc. milite.*
164. *Saturni tenebroſa vagis rimatur habenis) S. latebroſa jugis ſcrutatur habenis.*
171. *Cyclops) Clipos.*
180. *fractoque meatu) factoque.*
183. *immenſo late diſceſſit hiatu) immenſe late diſſolvit.*

v. 184. *Apparet ſubitus coelo timor) A. coelo ſubitus tremor.*
185. *vetito ſe proluit Arctos) polluit Arthos.*
186. *Bootem) Boetam.*
192. *pugnant temone reverti) tentant.*
195. *totaque ruunt pernicius haſta) tortaque.*
196. *Quantum) Tantum.*
197. *Nec leve) Non.*
199. *Laetifer) Lathifer.*
202. *& intento feſtinat Delia cornu) intenſo f. D. curru. f. Delia telo.*
204. *crimenque) crinemque.*
206. *Quum leo poſſedit, nudataque pectora fodit) Cum leo p. n. viſcera.*
207. *exegit in armos) exarſit.*
208. *Stat craſſa) graſſa.*
212. *Eumenides movere? tua) movere tuae. cur.*
213. *mundum inceſtare) coelum infeſtare.*
215. *Lethes Flumina) Numina.*
219. *avidos umbone minaci Cornipedes tranſire ferit) tranſire minaci Cornipedes umbone ferit.*
221. *Objice) Obice.*
222. *Praetentaſque aperit criſtas) Praetentaque aperit criſta.*
224. *ni Jupiter) niſi.*
225. *rubri torſiſſet fulminis alas) rubei traxiſſet fluminis alas.*
226. *Confeſſus generum) ſocerum.*
228. *Invitae ceſſere deae) Invictae ceſſere deo.*
235. *Aequaleſque choros) Aequalemque thorum.*
236. *ſidera luctu) vultu.*
239. *ſaevique fremant) fremunt. praebant.*
242. *delubra tacebunt) ſilebunt.*
246. *ad nubila) per nubila.*
249. *nullumne paternae) nullumve.*
251. *Phlaegra tumultus) tumultum.*
256. *quaſcumque) quaſconque.*
261. *mater io) yo.*
263 *Seu tu ſanguineis ul. Dindyma) S. te ſ. u. Didima.*
264. *Curetum) Curretum.*
270. *ſolatur voce dolorem) pudorem.*
275. *tendit per inane) pro.*
279. *precioſior aetas) perfectior.*
280. *progenies habitat) habitant.*
281. *meruere ſemel) tenuere.*
284. *praedives opacis) prodives* vel *odiuis.*
285. *Fulgentes viridi) Fulgentes gravido.*
289. *maris aequora verrunt) aequora lati.*
296. *tu damnatura) tu & damnatura.*
299. *cum gurgite) ſub gurgite.*

v. 300. *Sit fatum*) *factum*. ibid. *Haec fatus*) *Hoc.*
303. *Decutit arboribus frondes aut nubibus*) *Arboribus frondes deicit. cum nubibus.*
304. *aut frangit fluctus aut torquet harenas*) *torquet fluctus, aut frangit harenas.*
305. *ſtipantur Tartara curſu*) *ſ. ſecula c.*
311 *lecta de plebe miniſtri*) *lecti.*
316. *caſto*) *caſtae.*
318. *religant*) *religunt.*
329. *Non rota ſuſpenſum praeceps Ixiona torquet*) *Nec r. ſ. p. J. verſat.*
330. *Non aqua Tantalicis ſubducitur*) *aquae T. ſubduntur.*
334. *Sulcator opaci*) *Olympi.*
335. *Invitus trahitur laſſo*) *Invictus tr. laxo.*
337. *formidatique furoris*) *formidandique doloris.*
340. *ſocios*) *ſocias.*
341. *Ac feſtas alio ſuccendunt lumine taedas*) *At feſtas aliae ſuccedunt agmine fidas.*
342. *pacatum limen*) *placatum numen.*
344. *Amſanctus, tacuit*) *Aucatus. tacuit.*
347. *perhibent ſtagnaſſe*) *prohibent nudaſſe.*
349. *Obſtrepitent*) *Obſtrepitant.*
352. *laeti*) *lethi.*
358. *Omina perpetuo*) *Omnia.*
360. *Talia pervigili ducunt exordia*) *pervigili ſumunt.*
362. *unanimis conſortia ducite ſomni*) *unanimes.*

LIB. III.

v. 8. *Conſidere juſſi*) *conſedere.*
11. *lucida Phorci*) *forti.*
13. *Protea*) *Prothea.*
14. *confeſſa ſedendi*) *ſecundi. ſecunda.*
16. *patribus hudae*) *undae.*
18. *Tum gravis*) *Tunc.*
22. *torpore paterno*) *tyranno.*
27. *Haud equidem invideo*) *invidia.*
37. *Cur campos*) *Qui.*
51. *donec natae*) *natae donec.*
54. *ſubeant Actaea dracones*) *aëta. aerata.*
55. *prodere divum*) *durum.*
69. *nocteſque timorem*) *noctemque.*
70. *perit*) *parit.*
71. *adverſis*) *immenſis.*
82. *receſſu*) *ſeceſſu.*
84. *emendaverat arvis*) *mandaverat.*
85. *convallibus Atnae*) *ſub vallibus Athnae.*
87. *infecerat ignes*) *inferat.*

v. 88. *pallet rubor, ille ſuperbi Flammeus oris honos*) *pallet pudor ille ſuperbus Flaveus o. h.*
91. *agnoſcere vultu*) *viſu.*
93. *informis macies*) *facies.*
97. *dira parens*) *dura.*
101. *hiatu*) *hiatum.*
102. *pepuliſti pectore*) *e pectore.*
103. *Phrygiaſque etiamnum interſtrepis urbes*) *Phrygias nunc nunc interſtr. u.*
117. *extracta caminis*) *extincta.*
123. *Enceladi*) *Encheladi.*
124. *infauſta figuris*) *infeſta.*
125. *ſaepe monent*) *movent.*
126. *quoties flaventia*) *quatiens.*
127. *Sponte cadunt, quoties*) *cadent quotiens.*
129. *Injuſſaeque*) *Inviſaeque.*
130. *inflare velim*) *velint.*
131. *planctum*) *planctus.*
132. *Ah vereor*) *Haec vereor.* leg. *Auguror haec.* ibid. *omina veri*) *omnia.*
133. *Ne longae*) *Heu longae. ſubicit Cybele: non tanta*) *belle ā tuta.*
136. *turbata revertere*) *tardata.*
139. *verbere poenas*) *pennas.*
140. *quum nondum aſcenderit Idam*) *& nondum aſcenderat Aethnam.*
145. *Ne furtum pateant homini, neu praeda colubris*) *Ne f. pateat: homine ne furta colubris.*
148. *tacitae*) *tantae.*
150. *Conſcidit*) *Concidit.*
153. *recluſis*) *recluſas.*
159. *tamen oſcula telae*) *tum oſcula Phoebe.*
160. *mutas in fila querelas*) *multas infida.*
163. *preſſat*) *preſſit.*
166. *inopina leonem*) *leonum.*
167. *Aut populatrices*) *At.*
168. *Serus at ille redit*) *& iſte rediit.*
170. *latentem*) *jacentem.*
175. *aptare paternis*) *parentis.*
176. *proxima*) *maxima.*
177. *Tum laceras*) *Tunc.*
181. *cui praeda feror*) *ferox.*
184. *Inarimem*) *Inarinem.*
185. *Alcyoneus*) *Alcyones.*
186. *Aetna Protulit Enceladum*) *Aethna P. Encheladum.*
187. *noſtros an forte*) *en.*
188. *Briareïa*) *Briarea.*
189. *quo mille miniſtrae*) *nullae.*
190. *Sirenas abegit*) *Sirenes.*

v. 192. moerorque timori Ceſſit) moerorque, pudorque C.
195. expromere funus) exponere.
198. quod rere) quam.
201. Phlaegra nobis infenſior Aether) nobis Flegraque inf. aeth.
206. caſtique per atria ludi) cautique.
208. Praeſcierit) Reſcierit.
209. Phoeben comites) ſocias.
215. nectare largo) longo.
220. Ennaeaque rura) Aethneaque.
223. ſervet) ſervat
224. gramine) germine.
225. Verna nec) Vena. Urna.
ibid. Booten) Boetes.
234. aſtitit orbe) extitit axe.
235. nox alta rapit) atra capit.
236. ſtepitu curſuque rotarum) curru ſtrepituque rotarum.
237. Noſſe nec aurigam licuit) Noſcere aurigam.
238. lutor permanſit in herbis) livor permanat in herbas.
243. lux redditur orbi) proditur.
244. Perſephone nulla eſt) nuſquam eſt.
248. caſus ſcitamur heriles) ſociamur.
250. lapſa veneno) laſſa. laxa.
251. ſubrepſit crinibus humor) ſurrexit.
353. lambit veſtigia) ambit.
254. rapidis Acheloides alis) undis.
256. jam non impune) jam tunc. nunc.
262. vultu ad coelicolas) Sic ad c.
263. Arduus Hyrcana) arcana.
264. Achemenio) Achamenio.
265. Avexit tremebundus) Advexit tremebondus.
ibid. fremit illa) iſta.
274. noti Cytherea pudoris) nothi.
275. Lemnia vincula) leuia. lenia.
280. Virginitatis honos? tantum mutata voluntas?) praemittitur hic verſus, Omnis honos recti nobis, ſi fama recedet Virginitatis honos &c.
282. O templis Scythiae) Sithee.
287. gravis alloquio) eloquio.
288. Importuna choros) thoros.
291. Nulla poteſt placere dies) placare.
292. aſt illae) illam.
299. habuiſſe dolores) furores.
301. Fortunam) Fortunae.
302. aſpectum, precor, indulgete parenti) aſpectu p. indulgente.
305. praevenit munere) pervenit.
v. 307. noſti, quid ſit Lucina, timorque) noſti modo quid Lucina quid horror.
311. largis tunc) nunc.
319. Iberae) Hiberae.
320. Tethyos) Thetios.
323. penetrare Noti) Nothi.
325. Hydaſpes) Idaſpes.
326. per rura) caſtra.
328. Inſultate mihi, coelo regnate) Inſultare m. c. regnante.
332. prope flumen Acim) Achim. Athim. ἄθην.
333. Secat Galtea) natat.
334. innexis) innexus.
335. Qua libet uſque tegens) Qua licet uſque tegens: Illic &c.
339. Hic patuli rictus) ritus.
346. Curv. vix fronte levat liventibus) fronde lev. luentibus.
347. Exultat Zancli ſpoliis) Cachi ſpoliis.
ibid. Mimamtis) minantis.
348. Ophion) Ophias.
349. Altior & cunctis) at.
350. Enceladi) Encheladi.
352. in lapſum) laxum.
361. Exploratque abiens truncos, rectique tenorem) Expl. abietis (abjectis) tr. retique.
362. brachia nixu) niſu. viſu.
368. quae lenta) lata.
370. cupreſſus) cupreſſi.
371. quales non rupibus) in rupibus.
372. quales non divite) in divite.
374. Germanas) Germanos.
375. & ſocio deſpectant) ſocii proſpectant.
377. Cincta ſinus) Cuncta.
378. obnoxia) obnixa.
380. Et pariter poſuere comam, campoque) Et poſuere comam pariter, campoque.
384. pervia ſaxa) praevia.
385. veſtigia) faſtigia.
386. ad crimina taxos) carmina.
388. Sive Thyeſtaeis) tieſtreis. trieſteis.
ibid. ſaevire Mycenis) ſervire
389. plantiſque reſultant) planctiſque.
390. Phlegethontis) flegethontis.
392. Poſtquam eſt perventum ſcopuli flagrantis) Poſtquam perventum ſcopulis fl.
393. averſa fronte) adverſa.
395. flammarum obſtruxit) flammis.
399. admiſſo ſulphure) amiſſo.
400. Tunc ne deficerent t. erroribus ignes) Tum ne d. t. caloribus.

v. 401. *inocciduos inſopitoſque) inocciduis inſopitiſque.*
403. *Quo Phaëthon) Phaethon.*
404. *Jamque ſoporiferas n. ſ. terris Expl. vices) Et jam ſomniferis &c.*
411. *Volvimur, & nullo Lacheſis) Ducimur & Lacheſis nullo.*
413. *quae non mihi pignus) heu nunc mihi pignus.*
414. *Caedebat) Credebar.*
418. *nunc ſqualli da, vilis) ſquallida villis.*
421. *quae inſtantibus) te inſtantibus.*
422. *expoſui) impoſui.*
424. *Phrygios) Frigios.*
425. *en ora) nunc ora.*
326. *rubent) ruunt.*
430. *terraene mariſne) marique.*
v. 431. *quae volucr. depr. ſ. rotarum) quo vol. d. ſ. viarum.*
435. *manet ille decor?) color?*
444. *Adnatat umbra fretis extremaque) uerbra fr. extrenaque.*
445. *Etruſcum) utriſco.*
446. *accenſo reſplendent aequore Syrtes) accenſae reſpondent aeq. S.*
447. *Scyllaea) Silea.*
448. *pars nondum exterrita latrat) nondum territa.*

Adſcriptum in fine: *Nicodemus Ludovicus Taglia ὁ Πρεσβύτερος Senenſis cognomento Philomathes eſt herus hujus Libri ab eo caſtigati, & collati cum vetuſtiſſimo exemplari manuſcripto, licet alicubi etiam mendoſo.* 1562.

LACTAN-

LACTANTII ELEGIA DE PHOENICE,

VULGO CLAUDIANO ADSCRIPTA.

cum Curis Secundis

NICOLAI HEINSII

& Adnotationibus

PETRI BURMANNI SECUNDI.

NICOLAUS HEINSIUS

HADRIANO WALLIO SUO

S. P. D.

NActus opportune diem, mi Walli, a negotiis publicis feriatum; dum in ſcriniis meis excutiendis ſum totus, & ad Muſarum intermiſſa ſacra nonnihil cogitatione devertor, obtulere ſe mihi, quae olim inter peregrinandum annotaveram e vetuſtis exemplaribus ad Elegiam de Phoenice, ſive a Lactantio Firmiano, ſcriptore mirae facundiae theologo, cujus ea lucubrationibus vulgo ſubtexitur, ſive ab alio quovis elaboratam, dignam profecto meritamque caſtigatius aliquanto circumferri publice, quam hactenus eſt factum. In hunc quippe diem maculis frequentibus foediſſimisque adſperſa per manus hominum eruditorum ferebatur haec Elegia. Nos vero ſecuti exemplum atque auctoritatem magni Scaligeri, Claudiano ſecundis curis per nos illuſtrato, eam curavimus addendam. Nam vir ille incomparabilis Franciſco Raphelengio dederat conſilium, quod alias, ni fallor, ex me cognoviſti, Claudiano a ſe recenſito atque emendato id poëmatium uti ſubjungeret: ejusdem argumenti Idyllium Claudianeum recordatus, credo, ad nos perveniſſe. Ceterum inter codices vetuſtos hujus poëmatii a me conſultos & evolutos, principatum facile tenet membraneum exemplar, quod in bibliotheca viri & amici noſtri ſummi Iſaaci Voſſii adſervatur ante annos ſeptingentos plus minus deſcriptum. Proximas partes facile ſibi vindicabit Bodlejanus Oxoniae in Britannia codex, qui annorum aetatem quingentorum prae ſe ferre nobis eſt viſus. Praeter hos duos fuere ad manum exemplaria, unum Wilhelmi Maerani, aliud Epiſcopi Lincolnienſis, bina bibliothecae Vaticanae, Mediceae unicum, alterum Hafnienſis in Dania, tum & Thomae Bartholini, duo denique ex meis ſcriniis deprompta, & haec quidem recentioris notae omnia, ſed quae tamen excuſſiſſe non taedeat. Incerto auctori ut plurimum haec Elegia adſcribitur, quam ſententiam Scaliger quoque eſt ſecutus. Barthius Venantio Fortunato aſſerebat, Theodulo Sirmondus. perperam uterque. aliter quippe ſues, aliter catuli, quod eſt in proverbio. Plurimus nitor ubique, plurima & felix aemulatio poëtarum optimorum paſſim in hoc opuſculo apparet. Quare Lactantii genuinum eſſe hunc foetum dubitari ſit nefas, praeſertim cum veterrimum Voſſii exemplar hanc inſcriptionem liquido oſtendat, VERSUS LACTANTII DE AVE PHOENICE. *ſed & Bartholinianus codex,* Lactantii Firmiani de Ortu & Obitu Phoenicis carmen elegantiſſimum. *praeter hosce binos alii plerique ſub finem poëmatii Lactantio id diſertis verbis adſcribunt. Nec obnitentes atque in contraria euntes quidquam juvat, quod D. Hieronymus in catalogo operum Lactantianorum hujus libelli ne minimam quidem mentionem facit, ut qui juſtorum tantum voluminum illic indicem contexat. Nonnulla etiam in hoc poëmatio occurrunt Ethniciſmum redolentia, fateor. Sed & hoc argumentum prorſus invalidum eſt, niſi oſtendant Lactantium Ethniciſmo numquam imbutum fuiſſe, ſed hauſtas ductasque ab illo cum lacte materno cerimonias Chriſtianas, quod aegre nobis perſuadebunt. Nunc Elegiae emaculandae pro virili accingamur. Tu, mi Walli, qua literarum cognitione polles, utiliterne mihi opera haec proceſſerit, optime, ſi quis alius, judicabis.*

LACTANTII

ELEGIA

DE PHOENICE,

VULGO CLAUDIANO ADSCRIPTA.

Est locus in primo felix Oriente remotus;
  Qua patet aeterni maxima porta poli:
Nec tamen aeſtivos hiemisve propinquus ad ortus:
  Sed qua Sol verno fundit ab axe diem.

LACTANTII *Elegia de Phoenice*] Obſecutus ſum N. Heinſio, qui cum Gyraldo aliisque Elegiam hanc Lactantio adſerit, cui etiam tribuit Parrhaſ. ad Claudian. II. Rapt. Proſerp. v. 83. pag. 132. licet dubitet illic Claverius. certe inter illius opera in utraque editione principe Romana 1470. & 1474. Juntae Florentina, Aldina, & a Xyſto Betulejo, Tornaeſio, Mich. Thomaſio, Gallaeo, aliisque, & noviſſime a Bunemanno edita eſt: & in codice antiquiſſimo Lactantii habetur, quem ex arce Ambraſiana in Bibliothecam Vindobonenſem tranſtulit P. Lambecius, unde variantes lectiones, quibus in his notis inter alias uſi ſumus, dedit in Comment. de Biblioth. Caeſar. Lib. II. cap. VIII. pag. 788. & ſeqq. certe Lactantio etiam adjudicant codices vetuſti, Lincolnienſis, Bartholinianus, & Macranus, qui inſcribit, OPUS DIGNISSIMI POETAE LACTANTII FORMIANI SUPER RECREATIONE PHOENICIS. & ſic in fine Codicis Medicei, FIRMIANI LACTANTII VERSUS DE . INCLITA PHOENICE EXPLICIUNT. vide & Crenii Animadv. Philolog. p. 203. & ſeqq. Claudiano ſubjuncta legitur in editione Raphelengiana, cui Scaligerum praefuiſſe volunt, Demſteri, Barthii, aliorumque. Pithoeus edidit ſub nomine INCERTI AUCTORIS inter Poëmatia vetera pag. 251. ed. Pariſ. & Gallaeus in ſua editione Lactantii, cui abjudicandum cenſet, propter plurima Ethniciſmum redolentia & ſacro Codici contraria, ſed cujus argumenta corruunt, ſi illos ſequamur, qui exiſtimant a Lactantio juvene ſcriptam, antequam Chriſtianis ſacris eſſet inbutus. Venantium Fortunatum auctorem faciebat Barthius ad Rutil. I. 172. licet in notis ad Stat. XII. Theb. I. neque Lactantium, nec Fortunatum, ſed paganum ſcriptorem ſtatuat. & ad Claudian. pag. 974. non Venantium, ſed eo longe faciliorem, & Romanae poëſi propiorem opinatur, ac Claudiano & aetate Lactantiana vetuſtiorem, cum ſolidam linguae Latinae elegantiam nondum corruperat eloquentia Chriſtiana. Idem Barthius, ut plerumque in ſimilibua fluctuabat, in notis ad Paulin. Petrocor. Lib. IV. 563. adſcribit Auſonio, ejusdemque venae eſſe dicit atque Idyllium de Roſa. plurima autem hujus Elegiae loca emendat in Commentario ad Claudiani Phoenicem, ſive Idyll. I. Quia vero inter Theodulphl Epiſcopi Aurelianenſis Carmina hoc poëmatium in cod. MS. reperit, ideo ei in poſterum eſſe adtribuendum cenſet Sirmondus in notis ad Theodulph. Lib. V. carm. 2. & ſic Gerard. Maaſtrichtius in Epiſtola de Codd. MSS. Biblioth. Bremenſ. apud Struvium in Notit. Rei Liter. cap. IV. §. 19. pag. 160. Theodulphi carmina memorans putat forte eumdem eſſe, cui MSS. codices adſerunt carmen de Phoenice, alias Lactantio adſcriptum. Sirmondo adſtipulatur Colomeſ. in Paralipom. de Script. Eccleſ. pag. 702. Inter Ejus Opuſcula a Fabricio edita, vel iſto praecipue argumento, quia inter illius carmina reperiatur diſtichon de loco Carroph in agro Pictavienſi, *Charroux*

Illic planities tractus diffundit apertos;
Nec tumulus creſcit, nec cava vallis hiat.

Sed

enus Gallis, quod non abſimile ſit initio hujus Elegiae. Exſtat illud apud Theodulph. Lib. III. Carm. 8.

Eſt locus, hunc vocitant Carroph cognomine Galli,
Quo patet electis aulica porta poli.
Quo Salvatoris ſub nomine praenitet aula,
Quove Monaſterii clauſtra decora manent.
Enitet hic rutilo Sanctorum pignore fretus,
Vivit & eximie turba fidelis ibi.

unde tamen nihil aliud elici poteſt, quam Theodulphum iſtis verſibus initium poëmatis hujus fuiſſe imitatum, non vero illius auctorem eſſe; cujus poëſis pia magis quam elegans, neque cum hujus poëtae ingenio conparanda eſt. Mihi tutiſſimum videtur, incertum adhuc ſtatuere auctorem. Ceterum Elegiam hanc ut & Idyllium de Phoenice Claudianeum felici artificio aemulatus eſt Baſilius Zanchius, optimus Italorum poëta, in elegantiſſima Phoenicis deſcriptione, Lib. VIII. Poëmat. p. 203. & ſeqq. ed. Seraſſ. quae ſi conferatur cum Phoenice Caſp. Barthii, in illius Poëmatib. p. 69—85. adparebit, non ſemper longa poëmatia ad recti judicii normam exacta, aut elegantiae nomine conmendanda, ſed veriſſimum eſſe id quod praecipit Horatius, principium fontemque bene ſcribendi eſſe, ſapere.

v. 2. *Qua patet aeterni janua celſa poli*] Scripti codices conſtanter non *janua celſa*, ſed *maxima porta*. etiam editio prima Romana. quod minime mutatum oportuit. Enniana quippe illa cogitabat Lactantius, quae & Divinis Inſtitutionibus intexuit:

Si fas endo plagas caeleſteis ſcandere quoiquam eſt,
Mi ſolei caeli maxuma porta patet.

ita enim verſus illi corrigendi. apud Maronem habemus, *quem ſuper ingens Porta tonat caeli.* ubi obſervant Grammatici veteres Homericam eſſe imitationem, apud quem & πύλαι ὠρανῶ occurrunt. Locus eſt Iliados Θ. Αὐτόμαται γὰρ πύλαι μύκον ὠρανοῦ. apud eumdem, Πρόϊησι δὲ πύλησι πολυπτύχου Οὐλύμποιο. apud Silium Italicum Lib. XV.

At quis aetherii ſervatur ſeminis ortus,
Caeli porta patet.

Lactantium Venantius Fortunatus aemulatur carmine in Paſcha:

Tempora florigero rutilant diſtincta ſereno,
Et majore poli lumine porta patet.

Tullius Lib. III. de Legibus: *nam & Herculi eadem ipſa porta patuit.* de coelo Noſter infra v. 43.

Namque ubi Sol pepulit fulgentis limina portae.

Macrobius Somnio Scipionis duo Tropica ſigna *Solis portas* appellat. apud Claudianum Conſ. Mallii Theod. 119.

Deſerit Autumni portas, qua vergit in Auſtrum Signifer, & noctis reparant diſpendia Chelae.

III. Conſ. Honor. 171.

Auſtrales reſerat portas ſuccinctus Orion.

Non inconcinne praeterea in hoc Lactantii loco *aetherii poli* corrigas, licet & vulgatum ferri omnino poſſit. verſu praecedente Barthius Commentario ad Claudianum (p. 974) editionis poſterioris caſtigabat *remotu*, pro *remotus*, me non approbante. N. HEINSIUS. *aetherei* conjecerat etiam Francius, epitheto poëtis frequenti de coelo, polo, &c. ſed alterum conſtanter ſervant codices vetuſti. *maxima porta* recte praefert Heinſius, ut jam monuerat Betulejus, quod & codex Mediceus, uterque Vaticanus, Lambecianus, Leidenſis, Maeranus, Bodlejanus, Lincolnienſis, item Hafnienſis cum Bartholiniano, & praeter utramque Romanam principem agnoſcit ed. Veneta an. 1502. a Pierio Valeriano caſtigata, ſed a Betulejo aut Thomaſio non adhibita, tum Juntina 1513. Ante oculos habuit auctor Epigramma Ennii de Scipione, editum Lib. II. Antholog. Epigr. vet. Lat. Ep. 45. ubi vide quae notavi, & Buchner. ad Venant. Hymn. de Reſurrect. pag. 7. firmatque imitatio Theodulphi, *Quo patet electis aulica porta poli.* & egregium Epitaphium in baſi Capitolina apud Gorium in Symbol. Literar. Florent. Vol. VI. pag. 206.

Tu namque quidquid lingua utraque eſt proditum
Cura Sophorum, porta quis coeli patet.

Statius Lib. I. Theb. 158. — *quem Sol emiſſus Eoo Cardine, quem porta vergens proſpectat Ibera.* ut praefert Gronovius, pro *portu Ibero.* ſimili varietate apud Livium Lib. XXXVI. cap. 17. §. 14. *& omnia usque ad ortus Solis ditiſſima regna imperio Romano aperturos.* ubi in aliis *portus.* unde *portas* Gebhardus. ſed *ortus Solis* recte illic tuetur Drakenborchius. idem Statius Lib. VII. 36.

Atque illum Arctoae labentem cardine portae
Tempeſtas aeterna plagae &c.

ubi vide Barth. & ad Lib. X. init.

Obruit Heſperia Phoebum nox humida porta.

Auſonius in Eclogario pag. 559. ed. Toll.

Autumni reſerat portas, aequatque diurna
Tempora nocturnis diſpenſo ſidere Libra.

in ſola Lactantii editione Aldina an. 1515. inveni *janua celſa*, unde ſic Pithoeus, Rapheleng. Delrius,

Sed noſtros montes; quorum juga celſa putantur;
Per bis ſex ulnas eminet ille locus.
Hic Solis nemus eſt; & conſitus arbore multa
Lucus perpetuae frondis honore virens.

Quum

rius, & Barthius etiam ediderunt, neque aliter legiſſe videtur Venantius Fortunatus, ut ex ejus imitatione patet, Lib. II. Carm. 8.

Janua celſa poli terra pulſante pateſcit.

Sed tot codicum & primarum editionum auctoritatem ſequi praeſtat.

3. *Nec tamen aeſtivos biemiſve*] *tantum* Lambec. Maeran. alter cod. Suecic. a m. ſ. & utraque ed. Rom. *aeſtivo* ed. Ven. *biemisque* Pith. & Buneman. ſed *biemisve* Bodlej. Leid. Barthol. & alii. *biemesve propinquus ab ortu* Medic. *biemesque* Maeran. & Suecic. ſec.

4. *Sed qua Sol verno fundit ab axe diem*] *In qua* Medic. Vatic. ſec. Leid. Hafnienſ. & Lincoln. *In quam* alter Suecic. *In quo* Lambec. Maeran. Barthol. Vatic. ſec. pro diverſa lect. & ſecunda ed. Rom. Ven. & Junt. nam vitioſe in prima Rom. *In quo ſol nervo.* ſed recte in Aldina, Pith. aliisque *Sed qua.* Heinſius margini adſcripſerat, *Sed qui ceu verno.* &c. Cel. Oudendorpius conjecerat,

Sed quo Sol vernum fundit ab axe diem.

fundit vero, & ſequenti verſu *diffundit*, miror viros doctos non offendiſſe, quod, ſi corruptum non ſit alterutrum, certe valde inconcinnum eſt. nihil tamen variant codices, niſi quod *fudit* in Mediceo. Ad literarum ductus accederet propius, ſi legeretur,

Sed qua Sol verno pandit ab axe diem.

Lucretius Lib. V. 656.

Tempore item certo roſeam Matuta per oras
Aetberis Auroram defert, & lumina pandit.

Seneca Herc. Oet. v. 1709. *nube diſcuſſa diem Pande. pandit diem*, pro exſerit, diffundit. ut *pandere* pro latius explicare. vid. Heinſ. ad Claud. Conſ. Olybr. & Prob. 248. niſi malis, *prodit ab axe diem.* ut III. Rapt. Proſerp. 243. *lux proditur orbi.* ut in Cod. Senenſi pro *redditur.* ſic & *prodit* & *pandit* alibi mutantur. apud Claudian. Lib. II. in Eutrop. 193. *tempore pandit Adrepto gemitus.* ubi *prodit* in Thuaneo. poſſis & *ſpargit.* ut idem Claudianus initio Panegyrici in Conſ. Prob. & Olybr.

Sol, qui flammigeris mundum conplexus babenis
Volvis inexbauſto redeuntia ſecula motu,
Sparge diem meliore coma.

ita *diſpergere diem* & *radios* de Sole. vid. Heinſ. ad Lib. III. de Laud. Stilich. 139. Sed prius praefero. licet vulgata eo colore ſervari poſſit, quia ſaepe ex incuria reperiuntur ejusmodi verborum recurſus, etiam apud optimos poëtas. infra v. 142. *roſeo pingit bonore color.* & mox v. 144. *pictam Phaſidis inter avem.* talia ſaepe apud Lucanum notarunt Cl. Oudendorpius & Patruus meus: & ingentem exemplorum copiam dedit Cl. Schraderus Animadv. ad Muſaeum cap. XIII. hujus autem verſus ſedem cum ſexto conmutat codex Bibliothecae Hafnienſis chartaceus.

7. 8. *Sed noſtros montes eminet iſte locus*] *imminet* Bodlejanus, & alii duo. ſed *eminere* cum quarto caſu junxerunt quoque Manilius in Aſtronomicis, & in Phaenomenis Avienus. Barthius ad Claudianum pag. 974. corrigebat, *Ter bis ſex ulnas*, alterumque minus Latinum eſſe contendebat. Manilii locus exſtat Lib. V. (581.)

Impellentis onus monſtri caput eminet undas. HEINS.

Haec ſubſtituit Heinſius, deleta prioris editionis nota, qua minus Latinum *eminere montes* cenſuerat, ac proinde *praeminet* a manu auctoris eſſe ſuſpicabatur. ſed quam emendationem rejecit in Epiſt. 400. ad Gronov. Tom. III. Syllog. pag. 514. & bene id correxit, locutionemque probam hoc in loco agnovit Lib. I. Adverſ. cap. XI. ubi Senecae Agamemn. 254. reſtituit *Sola ſed turbam eminet. imminet* hic etiam in Maerano, & Lincolnienſi codice. in ceteris omnibus *eminet.* pariter apud Curtium Lib. IV. cap. 2 §. 21. *Jamque paullulum moles aquam eminebat.* ubi perperam quoque Raderus id damnabat, nusquam ita occurrere exiſtimans. in Manilii loco codex vetuſtiſſimus Suſianus habet *undis.* ut & in Voſſianis aliisque MSS. exſtat. ita certe apud Lucan. Lib. II. 667.

——— *nullae tamen aequore rupes*
Emineant.

& Ovid. IV. Met. 688. — *bellua ponto Eminet.* ubi *Imminet* ſimili variatione in aliis Codd. vide illic Heinſ. eademque confuſione apud Livium Lib. XXXVIII. 7. §. 7. *cumulus repente terrae eminens.* ubi in nonnullis MSS. *terra eminens.* in aliis *terram* legi notavit Drakenb. ſed *cumulus terrae* illic copulanda, & in loco Manilii *Scindentis undas*, non *Scandentis*, notaverat Cl. Oudendorpius.

10. *Frondis bonore viret*] *virens* in ſcriptis omnibus, ut praecedente proxime verſu ſcribendum videatur, *ſtat conſitus arbore multa Lucus.* mox pro *Phaëtbonteis ignibus* ſeni codices *Phaëtontiadis*, unde faciebam *Phaëtbontiacis ignibus*, quod Vaticanus unus poſtea confirmavit. ſic apud Naſonem Metam. IV. (246.) in optimis membranis:

Nil illo fertur volucrum moderator equorum
Poſt Phaëtbontiacos vidiſſe dolentius ignes.

 dici-

Quum Phaëthonteis flagraſſet ab ignibus axis;
Ille locus flammis inviolatus erat.
Et quum diluvium merſiſſet fluctibus orbem;
Deucalioneas exſuperavit aquas.

15 Non

dicitur & *Phaëthontius.* HEINS. *concitus* ed. Rom. 1474. *virens* a Mediceo, binis Vaticanis, Voſſiano, Maerano, Bodlej. Lincoln. Lambec. Hafn. Bartholin. utroque Suecico ab Heinſio collato, item Suecico in Actis Jenenſ. aliisque Codd. firmatur, & utraque ed. Rom. quod ſi admittimus cum Heinſio, diſtinguendum poſt *Lucus*, vel legendum *viret* cum ed. Junt. & Aldina. conjecturam Heinſii, *Stat conſitus arbore multa Lucus* probavit Cellarius, & in editione ſua expreſſit Bunemannus. ut amplior ſacri quaſi & religioſi nemoris deſcriptio ſit. qualis apud Ovid. Lib. III. Amor. El. I.

Stat vetus, & multos incaedua ſilva per annos,
Credibile eſt illi numen ineſſe loco.

alibi quoque *nemus* & *lucus* diſtinguuntur, ut ſaepe *nemus* & *ſilva.* de quo vid. ad Antholog. Epigr. vet. Lat. Lib. I. Ep. 84. Lucanus Lib. I. 453.

——— *nemora alta remotis*
Incolitis lucis.

ubi confer Patrui mei notas. & ad Ovid. II. Met. 438. & Lib. III. 175. infra v. 57.

Antiſtes nemorum, luci veneranda ſacerdos.

& v. 67.

Secretosque petit deſerta per avia lucos,
Hic ubi per ſaltus ſilva remota latet.

Auctor Pervig. Ven. v. 53.

Quaeque ſilvas, quaeque lucos, quaeque fontes incolunt.

Propertius Lib. IV. El. 9. 24.

Lucus ab umbroſo fecerat orbe nemus.

Livius Lib. XXIV. cap. 3. §. 4. *Lucus ibi, frequenti ſilva & proceris abietis arboribus ſeptus, laeta in medio paſcua habuit.* ubi in vetuſtioribus editionibus male *Locus* legebatur. *lucos ſilvasque* ſimiliter jungit P. Mela Lib. I. cap. 9 §. 55. & Auctor Dialogi de Orat. cap. 9. *in nemora & lucos, id eſt in ſolitudinem, ſecedendum eſt.* ubi miror illa *id eſt in ſolitudinem* viris doctis non ſuſpecta, & pro inutili, ſed frequenti, gloſſemate repudiata eſſe. Praefero tamen hic cum Cel. Oudendorpio,

Hic Solis nemus eſt, hic conſitus arbore multa
Lucus perpetuae frondis honore viret.

eleganti repetitione. ut infra v. 31.

Hoc nemus, hos lucos avis incolit unica Phoenix.

Martial. Lib. XII. Ep. 31.

Hoc nemus, hi fontes, haec textilis umbra ſupini
Palmitis, hoc riguae ductile flumen aquae.

& ſic conjecerat Francius. Poſſes etiam ex codice Bodlejano *perpetuo frondis honore.* ut in loco Ovidii, a Bunemanno prolato, Lib. I. Met. 565.

Tu quoque perpetuos ſemper gere frondis honores.

ubi ſimilem Martialis verſum adſert Douſa ex Lib. IX. Ep. 62.

Perpetuos ſperare licet tibi frondis honores.

non diverſa variatione infra v. 142.

Aſt ungues roſeo pingit honore color.

ut e MSS. edidit Heinſ. *roſeus* in vulgatis. *honorem* vero paſſim de arborum comis florumque elegantia dicunt. vide ad Idyllium de Roſa v. 31. Lib. III. Epigr. veter. circa finem. dein *Phaëtontiadas* Cod. Lincolnienſis. *Phaëtontiades* Hafnienſ. *Phaëtontiadis* Medic. & Bartholin. primus Vatic. & ſecund. Suecic. *Phetonteis* prima ed. Rom. qui ſunt tantum calami lapſus delirantium librariorum. ut *Oedipodionidas*, *Labdacidas*, pro *Oedipodionias*, *Labdacias*, & ſim. ſaepe ſuppoſuerunt. vide Barth. & Gronov. ad Stat. IX. Theb. 650. & Claver. ad Claud. II. in Eutrop. 491. Itaque non opus eſt cum Heinſio *Phaëtontiacis* reſcribere. licet in ſecundo Vaticano ita legatur. *flagraret* Francius.

13. *Et quum diluvium merſiſſet fluctibus orbem*] *diluvii merſiſſent fluctibus* Barth. ad Claudian. p. 974. quia *diluvium* ſimpliciter adeo poſitum apud veteres non occurrat, & Chriſtiani aevi latinitatem ſapiat. certe elegantius apud Propert. Lib. II. El. 24. 109.

Et quum Deucalionis aquae fluxere per orbem,
Et poſt antiquas Deucalionis aquas.

quem locum noſter in animo habuiſſe videtur. *diluvium* tamen eodem modo Senecae dicitur de prima terrae inundatione Lib. III. Nat. Quaeſt. cap. 29. *Beroſus ait curſu iſta ſiderum fieri, & adeo quidem id adfirmat, ut conflagrationi atque diluvio tempus adſignet.* pro excidio & vaſtitate Virg. VII. Aen. 227. *Diluvio ex illo tot vaſta per aquora vecti* &c. *diluvies* Horatio Lib. III. od. 29. 40. & Lib. IV. od 14. 28. *Diluviem minitatur agris.* ubi pro inundatione. ſed fallitur Acro, qui ad locum priorem notat *diluviem* novam vocem eſſe, vetereſque *hoc diluvium* dixiſſe, cum ea utantur Lucretius, aliique. hic vero nihil mutandum. dura enim verborum ſtructura eſt *diluvii fluctibus merſiſſent orbem*, ut intelligantur *aquae* ex ſequenti verſu.

15. *Non*

Non hûc exſangues morbi, non aegra ſenectus;
Nec mors crudelis, nec metus aſper adit.
Nec ſcelus infandum, nec opum veſana cupido,
Aut Mars, aut ardens caedis amore furor.
Luctus acerbus abeſt, & egeſtas obſita pannis;
Et curae inſomnes, & violenta fames.
Non ibi tempeſtas, nec vis furit horrida venti;
Nec gelido terram rore pruina tegit.
Nulla ſuper campos tendit ſua vellera nubes;
Nec cadit ex alto turbidus humor aquae.
Sed fons in medio eſt, quem vivum nomine dicunt;
Perſpicuus, lenis, dulcibus uber aquis.

Qui

15. *Non huc exſangues morbi*] *exſanguis morbus* in Voſſiano. mox vs. 18. pro *Aut Mars*, ſcripti mira pertinacia mendoſe, *Aut metus.* cum *metus* jam praeceſſerit. HEINS. *hic* Medic. Vatic. ſec. Maeran. Haſn. & Bartholin. Scribendum *Non hunc.* locum nempe. ut clare legitur in Lincolnienſi, & pro diverſa lectione in ſecundo Suecico codice, utraque ed. Rom. Veneta, & Juntina. *exſanguis morbus* Cod. Suecic. in Actis Jenenſ. paullo poſt, *Non mors crud. non met. aſp. adit. Non ſcelus* &c. Francius. ut in ſecundo Vatic. initio verſus. deinde *Aut Mars* Junta & Aldus. *Aut metus* in omnibus ſcriptis conſtanter. & utraque ed. Rom. ac Venet. unde conjecerat Cl. Oudendorpius, *Aut Venus.* vel *Injuſtae aut ardens caedis amore furor.* ſimilia junguntur apud Tibull. Lib. II. El. 6. 20.

Hinc furor, hinc caedes, mors propriorque venit.

& Claudian. VI. Conſ. Honor. 322.

——— *comitatur euntem*
Pallor, & atra Fames, & ſaucia lividus ora
Luctus, & inferno ſtridentes agmine morbi.

ubi *Luctus*, ut hoc loco, etiam inter peſtes felicitati humanae invidas & contrarias recenſetur. quae loca addi poſſunt notatis ad Lib. III. Antholog. Lat. Epigr. vet. Ep. 130. ubi Pontani emendationem probavi illo in verſu,

Sed cordis mala, Livor, atque Luctus.

non *Luxus.* pro *caedis* in Medic. Maeran. Bodlej. & Lambec. *cedit.* in Vatic. ſec. & Haſn. *venit.* ſeq. verſu *obſcita* ed. Rom. ſec. vitioſe.

23. *Nulla ſuper campos tendit ſua vellera nubes*] *tendunt* Medic. Vatic. ſec. & alter Suecic. Haſn. & Barthol. *Nullaque per campos tendunt* Bodlej. meretur certe animadverti haec codicum ſcriptura *nulla nubes tendunt*, inter exempla verborum collectivorum, ut vocant, plurali juncta. *vellera* de nubibus etiam Lucano Lib. IV. 123.

Et par Phoebus aquis denſas in vellera nubes
Sparſerat.

& de nivibus Martial. Lib. IV. Ep. 3.

Adſpice quam denſum tacitarum vellus aquarum
Defluat in vultus Caeſaris, inque ſinus.

ubi quae ex Euſtathio habet Ramireſius, debentur Meurſio Critic. Arnob. Lib. II. cap. 14. *nivearum vellus aquarum Depluat* adfert Barth. ad Grat. Cyneg. 77. ubi plura.

25. *Sed fons in medio eſt*] *τὸ eſt* non exhibetur a melioribus libris. HEINS. abeſt a Vaticano primo, utroque Suecico, alioque in Act. Jenenſ. Bartholiniano, & Voſſiano. & rectius etiam deleatur, ut crebro nimis a librariis inculcatum. *In medio fons eſt* Francius. reſpicit illud Ovidii Lib. III. Amor. 1. 3. *Fons ſacer in medio eſt*. & ſimilis coloris ſunt illa Lib. III. Art. Am. 687.

Eſt prope purpureos colles florentis Hymetti
Fons ſacer, & viridi ceſpite mollis humus.
Silva nemus non alta facit; tegit arbutus herbam:
Ros maris, & lauri, nigraque mirtus olent. &c.

ſequenti verſu *lucens* in ſcriptis legi monent Betulejus, & Bunemannus. quod & in codice Lambeciano, & utraque ed. Romana, Veneta, & Juntina. ſed promanavit id ex gloſſa praecedentis vocis *Perſpicuus. laetus* in Lincolnienſi. male. *lenis fons*, *lenis unda*, paſſim apud veteres. ut Ovid. Rem. Am. 194.

Ipſe potes riguis plantam deponere in hortis,
Ipſe potes rivos ducere lenis aquae.

ubi *laetus* ſimili aberratione etiam in Lincolnienſi codice. ſed vide Davieſ. & Oudend. ad Caeſ. Lib. I. de Bel. Gall. cap. 12. pro *dulcibus aquis* Heinſius conjecerat *jugibus.* ut *jugis aquae fons* Horatio Lib. II. Sat. 6. 2. & Lib. I. Epiſt. 15. 16. *puteoſne perennes Jugis aquae.* ut recte illic vindicavit Bentlej. pro *Dulcis aquae*, quod in aliis edd. eadem varietate. vide & Heinſ. ad Claudian. Epith. Honor. 267.

27. *per*

Qui ſemel erumpens per ſingula tempora menſum;
Duodecies undis inrigat omne nemus.
Hic genus arboreum procero ſtipite ſurgens
Non lapſura ſolo mitia poma gerit.
Hoc nemus, hos lucos avis incolit unica Phoenix,
Unica, ſed vivit morte refecta ſua.
Paret & obſequitur Phoebo memoranda ſatelles.
Hoc Natura parens munus habere dedit.
Lutea quum primum ſurgens Aurora rubeſcit;
Quum primum roſea ſidera luce fugat;
Ter quater illa pias inmergit corpus in undas;
Ter quater e vivo gurgite libat aquam.
Tollitur, ac ſummo conſidit in arboris altae
Vertice, quae totum deſpicit una nemus.

Et

27. *per ſingula tempora menſum*] *denſum* in Vaticano primo. *menſium* Bodlej. ut in Voſſ. Putean. & Thuaneo codice etiam ſcribitur apud Ovid. v. Faſt. 187. *cedantque tuae confinia menſum.* ſed *menſum* ſaepe per ſynaereſin pro *menſium.* ut apud Cic. VII. ad Fam. Ep. 17. *primorum menſum literis* in MSS. legi teſtantur Lambinus & Graevius. vide in primis Voſſium Lib. II. de Analog. cap. 14. Heinſ. ad Ovid. VIII. Met. 500. Oudend. ad Suet. Aug. 65. & hic notas Bunemanni. ſequentis verſus numeri offendiſſe videntur Francium, qui conjecerat, *Ipſe bis & decies irrigat omne nemus.* vel, *Omne bis & decies irrigat amne nemus.* ſed nimia corrigendi licentia eſt. locum hunc innuebat Claver. ad Claudian. I. in Rufin. v. 51. ubi notat *duodecies* quadriſyllabum apud Lactantium per proceleuſmaticum occurrere, ut *duodecimo* in Epitaphio veteri, *Theodoſius*, & ſimilia.

29. *Hic genus*] *Hoc* Bodlej.

32. *ſed vivit*] *ſic vivit* Lambec. Lincoln. alter Suecic. a m. ſ. & utraque ed. Rom. Francius legebat, *avis ncolit unica Phoenix, Unica, quae vivit* &c. vel *Unica, ſed vitae reddita morte ſuae.* quod tamen nimis a vulgatis recedit. *avis unica Phoenix*, ut apud Ovid. II. Amor. 6. 52. *Et vivax Phoenix unica ſemper avis.* & paſſim. vid. ad Lotich. Lib. IV. El. 5. 105.

33 *Phoebo memoranda ſatelles*] *Phoebi* Lambec. & utraque ed. Rom. *veneranda* in primo Vaticano. *Parit, & obſequitur* mendoſe in Leidenſ. paullo poſt *Lucea* in Maerano pro *Lutea.*

37. *Ter quater illa pias*] acute *irriguas* conjecerat Heinſius. *corpus inundans* corrupte in Leidenſi. ſeq. verſu *e pleno gurgite* Barthol. *e* pro *gurgite* Hafnienſ. & a m. ſec. ſuperſcr. *riguo.* ſed *pro* librarii compendioſa ſcriptura eſt pro *puro.* quae tamen gloſſa eſt vulgatae lectionis *vivo*, minime ſollicitandae. *e vivo* enim *gurgite* libat, tamquam luſtrationis cauſſa. vide Drakenb. ad Sil. VIII. 125. & notas ad Lotich. Lib. II. El. 4. 101. *vivum* & *purum* non raro confundi patebit ex Heinſ. ad Ovid. IV. Faſt. 739. & Bronkh. ad Tibull. I. 5. 11. *aquas* prim. Vatic.

39. *Conſedit*] rectius *conſidit* legamus, & ſic Hafnienſis. in nonnullis *conſcendit.* HEINS. *conſcendit* Maeranus. *conſedit* Lincoln. Bartholin. utraque ed. Rom. Ven. Junt. Ald. Pith. Rapheleng. Delr. & Barth. ſed optime ex Cod. Hafnienſi *conſidit* reſtituit Heinſius. cujus notas conſule ad Ovid. Lib. I. Met. 307. & Lib. II. 632. ſic apud Lucan. Lib. III. 407.

Illis & volucres metuunt inſidere ramis.

quod ex Turriano aliisque codicibus praetulit Patruus, licet *inſiſtere* tueatur Oudendorpius, quem & vide ad Suet. Tib. cap. XIV. deinde & *hoc* in loco forte legi poſſet, *conſidit in arboris almae Vertice*, id eſt, quae aluit quaſi & eduxit Phoenicem: pariter ut apud Ovidium legebat Patruus Lib. XV. Met. 404. de eadem Phoenice,

Ponderibus nidi ramos levat arboris almae.

pro *altae.* ut in vulgatis. ſic *almus aeſtus* Lib I. Met. 435. ubi & notas ejus vide. eadem confuſione apud Auctorem Elegiae in Obit. Maecen. v. 13. *tu Caeſaris almi Dextera.* ubi Heinſius & alii *Caeſaris alti*, ut illic notavi. apud Avienum Deſcript. Orb. v. 36. etiam caſtigandum cenſebat Cel. Oudendorpius:

——— *donec in almis*
Ora procul Nili late Thetis effluа ſerpat.

ubi

Et converſa novos Phoebi naſcentis ad ortus
Exſpectat radios & jubar exoriens.
Atque ubi Sol pepulit fulgentis limina portae,
Et primi emicuit luminis aura levis;

45. In-

ubi Hudſonus *alti*, quod & Heinſius margini adſcripſerat. ſed rectius omnino *almi Nili*. cujus *pinguia flumina* deſcribit v. 334. & ſeqq. apud eumdem v. 1140. edidit Pithoeus,

——— *inde Favoni*
Qua plaga foecundos alit almos fluctibus agros.

ubi *foecundis fluctibus* praeferebat Heinſius, ſed *almis flatibus*, ut reponebat Hudſonus, firmatur a vetuſto codice Mediolanenſi, & probatum fuit Patruo meo ad Valer. Flacc. Lib. VI. 340. ſequenti verſu *qua totum* in Maerano. *inde nemus* Hafnienſis.

41. *Et converſa*] ſic Lambec. & ceteri codices. *concurſa* male ed. Betulej. *Deſpectat radios* Cod. Bartholin. *exoriensque jubar* Francius.

43. *Atque ubi Sol pepulit* &c.] *Aſt ubi* Medic. Lambec. Suecic. ſec. pro var. lect. ed. Rom. & Junt. ut infra v. 115.

Aſt ubi primaeva coepit florere juventa.

lumina portae male in Vaticano primo & altero Suecico, primis edd. Romm. & Ven. ſed recte *limina* ed. Junt. Ald. Demſt. Raph. Pith. aliaeque. nam *luminis* ſequitur. *limina* hic cepiſſe videtur Heinſius eo ſenſu, quo per *limina ſolis* horizontem intelligunt, ut colligi poteſt ex ejus notis ad Virg. VI. Aen. 255. ubi ex MSS. praefert *primi ſub limina ſolis & ortus*, pro *lumina*, ut horizontem innuat, quod inter alia exempla hoc quoque loco firmat. ſed ſimpliciter *limen* ſaepe apud poëtas dicitur, unde Sol tamquam ex domo ſua egreditur. hinc *pellere limina portae fulgentis* hic dicitur Sol, pro ferire, percutere quaſi oſtium, ut egrediatur, ut *pepuliſti has fores* Terentio Adelph. IV. 5. 3. ſimili colore de Aurora Ovid II. Met. 112.

—— *ecce vigil rutilo patefecit ab ortu*
Purpureas Aurora fores.

ſic *reſerare poli limen* Sol dicitur Martiano Capellae Lib. I. pag. 11. ed. Grot. *Atque idem reſerato ſtellantis poli limine Sol repente clarus emicuit.* apud Manilium Lib. I. 580. legit Scaliger, *Ultima deſignat fugientis limina Solis.* pro *fulgentis lumina Solis.* quod in aliis edd. & cod. Voſſ. ſed praeceſſit ibid. v. 575. *quo limine Phoebus* &c. ubi *culmine* Bentlej. *limina* autem *Solis* tam de ortu quam occaſu. vide notas ad Claud. IV. Conſ. Hon. 129. ubi *Heſperio de limine ſurgit origo* vindicat Patruus pro *limite*, quod malebat Heinſius, & *Heſperium limen* exponit, ubi Sol occidit. de oriente apud eumdem Lib. II. de Laud. Stilic. 302.

——— *quaecumque profana*
Pagina de primo veniſſet limine Phoebi.

ut in Schedis Gudianis, excerptis Schotti ac Gevart. Leid. primo, & duodecim aliis codicibus, in nonnullis *lumine.* vulgo *limite.* *limina coeli* etiam praefert Heinſius pro *lumine* Lib. III. de Laud. Stil. 287. & ita *limina Solis* e MSS. reſtituenda Catullo Carm. LX.

Aurora exoriente vagi ſub limina Solis.

ubi vulgo etiam *ſub lumina.* apud Priſcianum Perieg. 45.

Unde tamen primo conſcendit lumine Titan,
Eoumque vocant atque Indum nomine pontum.

ubi *limine* legebat Patruus. nam *lumine Solis* paullo ante praeceſſit. recte tamen apud eumdem v. 1012. legitur:

Quas primo Titan adſcendens lumine cernit.

plura ad Epigramma vetus de Pſittaco, ubi occurrit,

Indica purpureo genuit me limine tellus.

ut illic legendum pro *litore.*

44. *Et primi emicuit luminis aura levis*] *Et primum emicuit* Mediceus, Maeranus, alter Suecicus, uterque Vatican. Lincoln. Lambec. Hafn. Barthol. edd. Rom. Ven. & Junt. *levis aura* poteſt intelligi de vento illo Aurorae ſtrictiore & frigidulo, qui Solem exorientem praecedere ſolet. ut apud Auctorem Idyllii de Roſa, in initio:

Strictior Eoos praeceſſerat aura jugales,
Aeſtiferum ſuadens anticipare diem.

ubi vide quae nuper notavi. Propertius Lib. I. El. 16. 24.

Me mediae noctes, me ſidera prona jacentem,
Frigidaque Eoo me dolet aura gelu.

Prudentius Cathem. Hymn. I. 22.

Jam jamque venturo die.
Ut cum coruſcis flatibus
Aurora coelum ſparſerit.

hinc vulgatam Statii lectionem minime ſollicitandam recte judicabat Cel. Oudendorpius, Lib. I. Sylv. 6. 11.

Vix Aurora novos movebat ortus,
Jam bellaria adorea pluebant:
Hunc rorem veniens profudit Eurus.

45. Incipit illa ſacri modulamina fundere cantus,
Et mira lucem voce ciere novam.
Quam nec aëdoniae voces, nec tibia poſſit
Muſica Cirrhaeis adſimulare modis.

Sed

ut innuat ſimul cum Aurora ortum eſſe ventum tenuem, qui magis diſperſit miſſilia. male enim Marklandus mutavit in *Eos*, & pro ipſa Aurora capiebat. Quia tamen *emicuit* praecedit, non repugno, ſi *luminis aura levis* pro diluculo capiatur, ut in Epigrammate vetuſto de ortu Solis apud Pith. Lib. IV. pag. 165.

Luce polum nitida perfudit candidus orbis,
Et clarum emicuit Sole oriente jubar.

Emicuit reſerata dies Valer. Flacc. I. 655. ubi vide Weitzii & Patrui notas. *luminis aurae* ſaepe Virgilio & Lucretio dicuntur, licet *orae* ab aliis praeferantur. ita certe hic intellexiſſe videtur N. Heinſ. ad Virg. II. Georg. 47. ubi hunc verſum adfert ad firmandam illic lectionem, *ſe tollunt in luminis auras.* & paſſim haec variantur. apud Manil. Lib. I. 149. legit Bentlejus, *Ignis in aetherias volucer ſe ſuſtulit oras.* non *auras.* ut in vulgatis. Avienus Perieg. 962.

——— *unde triformis*
Ora canis ſuperas quondam produxit in oras.

ſic recte codex Ambroſ. & ed. Pith. quod ſecutus eſt Hudſonus. *auras* codex Ortelii. Sed alterum probat Schottus in notis MSS. qui etiam in verſu Ennii apud Lactant. Lib. I. cap. 6. legit,

Tu produxiſti nos endo in luminis oras.

ſed ſcribe, *nos endo luminis oras.* non *endo in. oras luminis* ſimiliter dixit Strabus Gallus in Hortulo Tit. II. v. 27.

——— *umbricolis habitata cubilia talpis*
Diruo, lumbricos revocans in luminis oras.

& ita ſemper ſcribendum puto in iſta locutione. hoc tamen in loco *primi luminis aura* de Sole oriente dicitur ſenſu diverſo.

46. *Et mira lucem voce ciere novam*] Metuo ne quid clandeſtini naevi obrepſerit. Voſſianus:

Et mira luce voce referre nova.

Oxonius, *vociferare.* in multis *movere* vel *monere* pro *ciere.* opinor *lucem voce fovere. referre* tamen pro loqui, canere, nunciare, quomodo *lucis praenuncius ales* frequenter apud Poëtas occurrit. HEINS. *ciere* in nonnullis codicibus, & editionibus vetuſtis. firmaturque ex Epigrammate de Sirenum cantu, quod ante oculos habuiſſe Elegiae hujus auctorem ſequenti nota recte monet Heinſius, & legitur Lib. I. Antholog. Epigr. Lat. vet. Ep. 169.

Sirenes varios cantus, Acheloïa proles,
Et ſolitae miros ore ciere modos.

ubi *ciere* hoc in verſu pro cantando lucem quaſi evocare, capiendum eſſe monui. & ad Lib. I. Carm. 173. v. 59. de Lucifero Ovidius Lib. XI. Met. 296.

——— *dum Lucifer ignes*
Evocat Aurorae, currus Aurora diurnos.

ubi vide Patrui notas. & gallus diei nuntius ales ſaepe poëtis dicitur *evocare* vel *provocare auroram.* Ovid. XI. Met. 597.

Non vigil ales ibi criſtati cantibus oris
Evocat Auroram.

& I. Faſt. 456. de eodem,

Quod tepidum vigili provocat ore diem.

Auctor Moreti v. 2.

Excubitorque diem cantu praedixerat ales.

Prudent. Cathem. Hymn. I. Init.

Ales diei nuntius
Lucem propinquam praecinit.

Voſſiani libri antiquiſſimi ſcripturam *referre* exhibet etiam codex Suecicus, cujus variantes in Actis Jenenſibus editae. *movere* in altero Suecico ab Heinſio collato, Hafnienſi, Maerano, utroque Vaticano, & Mediceo, in quo verſu praeced. *moderamina.* In Bartholiniano, *Et miram vocem luce movere nova. nocte movere* Vatic. ſec. *nova* Suecic. alter. *monere* tamen in Lincolnienſi, & aliis. quod placebat Cl. Oudendorpio, & eleganter dictum putabat de alite Phoebo ſacra, ut de vatibus verbum id proprium, & de avibus non raro etiam eo ſenſu adhibetur. confer ejus notas ad Lucan. Lib. I. 588.

47. *Quam nec Iüleae voces*] Mirum quantas turbas excitaverint inter interpretes hae *voces Iüleae.* magnus Turnebus Adverſariorum Lib XVII. cap. 9. exploſis aliorum commentis, ad canoras muſicorum voces hoc refert, quae in Capitolino audiebantur certamine. ſed certamen iſtud Capitolinum aetate Lactantii jam abiiſſe in deſuetudinem quis neſcit? Caelius Rhodiginus ad Simonidem trahebat, qui natus Iülide Ceae inſulae civitate. quod ipſum jam ante obſervarat Janus Parrhaſius ad Claudiani Raptum Proſerpinae (pag. 133.) Betulejus Ἴουλον cantilenam fuiſſe ex Apollodoro monet. Julius Caeſar Bulengerus caput integrum Lib. II. de Theatro (cap X.) dedit *vocibus* hiſce *Juleis.* nonnulli aviculam ſubintelligunt. alii alia comminiſcuntur. At quantilli laboris ad membranas veteres confugiſſe, quarum nulla *Iüleas voces* agnoſcit.

Sed neque olor moriens imitari poſſe putetur,
Nec Cyllenaeae fila canora lyrae.

Poſt

ſcit. Vulgus codicum *Idoneas voces* exhibet promiſcue; niſi quod in Lincolnienſi libro *Idaeae*, in Bartholiniano *Idioneae voces* occurrunt. Quapropter mihi jam olim adoleſcentulo ſuboluit *aëdonias voces* huc eſſe revocandas, hoc eſt, luſciniae cantum tantopere celebratum, quod meminiſſem *AE*, & *J* literas in pervetuſtis exemplaribus frequenter confundi. Confirmatus ſum nonnihil in hac ſententia, inſpectis Bodlejanis membranis, quae *Ydonias voces* oſtentabant. magis autem excuſſo Voſſiano codice perquam antiquo illo, qui *aidoniae voces* manifeſte ſcriptum exhibebat. ſic apud Poëtas Graecos frequenter occurrit ἀηδόνειος ᾠδὴ καὶ ἀηδόνειον μέλος. nec ſane rationis quicquam erat in promtu, cur Lactantius in numero hoc avium canorarum non recenſeret luſciniam. Auctor carminis Panegyrici ad Piſonem, quod Lucano adſcribitur (v. 257.)

Sic & aëdonia ſuperantur voce cicadae.

reſpexiſſe Lactantius videtur ad illud veteris Poëtae de Sirenum cantu:

Illarum voces, illarum Muſa movebat
Omnia, quae Thymele carmina dulcis amat.
Quod tuba, quod litui, quod cornua rauca queruntur,
Quodque foraminibus tibia mille ſonat.
Quodque leves calami, quod ſuavis cantat aëdon,
Quod lyra, quod citharae, quod moribundus olor.

Auſonio Paullinus in Epiſtolis:

Si confers fulicas cygnis, & aëdona parrae.

Calpurnius in Bucolicis: (Ecl. VI. 18.)

Vocalem ſuperat ſi dirus aëdona bubo.

apud Theocritum Idyll. Θ. (H. 38.)

——— αἴπερ ὁμοῖον
Μωσίσδοι Δάφνις ταῖσιν ἀηδονίσι.

ut propemodum luſciniae vox canora in proverbium abierit. corruptum etiam aëdonis nomen in Petronio, apud quem *ſilveſter iasdon* pro *ſilveſtris aëdon* circumfertur. in Catalectis Pithoei Judicio Coci & Piſtoris, *in lucis ut cantet triſtis aëdon.* atque ita nitor priſtinus loco peſſime adfecto plurimumque vexato per me jam olim eſt reſtitutus, applaudente jam tum Gronovio noſtro, cui eam reſtitutionem acceptam referre maluit, quam mihi, nuperus Lactantii editor. Nec multum aberravit a ſcopo, quo collimaſſe debebat, qui Mercurium pro Soſia amplexus eſt, ac partem mei potiorem, hoc eſt, virum longe amiciſſimum pro me ipſo mihi oſtentavit. verſu proxime ſubſequenti rectius Oxonienſes membranae & quatuor alii codices *aſſimulare*, quam *aſſimilare* cum vulgatis, quod minus Latinum eſt. HEINS. *Idoneae vocis* Medic. *Idoneae voces* Hafnienſ. Suecic. ſec. & uterque Vatic. *Ydoneae* Maeranus, ut in Bodlejano. *Cidoniae* Suecic. in Actis Jenenſ. *Idioneae voces*, *nec muſica poſſit Tibia* in Bartholini codice. *Idumeae* ed. Venet. *Julaeae* in primis edd. Romm. Junt. Ald. Pith. Rapheleng. Demſter. & Barth. inania ſunt omnia, quae viri docti tentarunt, ut *Juleas voces* quocumque modo adverſus codicum omnium auctoritatem tuerentur. neque Ptolemaei Flavii *Hyelaeae voces*, aut Jacobi Conſtantii *Arioniae voces*, ut Bunemanni notae indicant, audiendae ſunt. licet hoc ultimum tamen propius accederet ad *aëdoniae voces*, ut veriſſime Heinſius ex ingenio reſtituit; quod unice admittendum, praeſertim quia ab antiquiſſimo Voſſiano codice firmetur. adſtipulatur Luciani locus in Dialogo de Domo Tom. III. pag. 201. καὶ γὰρ ἐκείνοις ἐν τῇ ὄψει οὐκ ἐν τῇ φωνῇ τὸ τέρπνον. καὶ εἰ γέ τις παραστησάμενος τὸν ἀηδόνα, ἢ τὸν κύκνον, ᾄδειν κελεύοι &c. ſimiliter cycno & pſittaco *aëdona* ſive luſciniam jungit auctor carminis de Philomela apud Pithoeum in Poëmat. vetuſt. p. 486. ed. Par.

Judice me cycnus, & garrula cedat aëdon,
Cedat & illuſtri pſittacus ore tibi.

in Petronii verſu *ſilveſtris aëdon*, pro *ſilveſter iasdon*, jam ſcribendum eſſe vidit Mariang. Accurſius ad Ovid. VI. Met. 468. ubi idem monuit Heinſius. locus eſt ex ejus Epigrammate, quod edidi Lib. III. Antholog. Lat. Ep. 54. ubi notas vide. & praecipue ad Lib. I. Ep. 169. 7. pluribus praeclaram hanc Heinſii emendationem confirmavi: huic enim ea debetur, non Gronovio, cui laudem inventi adſcripſit Servatius Gallaeus, qui tamen male *aedoniae voces*, *ſilveſter aedon* adfert, & in textu *aedoniae* edidit. illum enim per nuperum Lactantii editorem intelligit Heinſius. ſequenti verſu *adſimulare* recte in Mediceo, altero Suecico, Vaticano ſecundo, aliiſque codd. pro *adſimilare*, ut in edd. Veneta, Junt. Aldina, iiſque quae Aldum expreſſerunt, quod bene damnat Heinſius, & a Gronovio aliiſque merito repudiatum eſt. vide ad Lib. III. Antholog. Epigr. vet. Ep. 158. 8. *Cyrrhaeis* male etiam ab omnibus editum fuit, niſi quod in prima ed. Rom. an. 1468. quae binas ad initium hujus Elegiae memoratas praeceſſit, excuſum ſit *Cirrbeis.* & ſic ubique haec vox per *i*, a Gr. Κίῤῥα, ſcribenda, ut monuit Cl. Oudend. ad Lucan. III. 172. & ſic in MSS. apud Martial. Lib. I. Ep. 77. & Stat. II. Theb. 63. ubi quae de *Cirrha* habet Barthius, amplioribus eruditionis copiis illuſtrata dedit Meurſ. Lib. II. Lect. Attic. cap. 2.

49. *imitari poſſe putatur*] *putetur* Voſſianus liber, quod

Poſtquam Phoebus equos in aperta refudit Olympi,
Atque orbem totum protulit usque means;
Illa ter alarum repetito verbere plaudit,
Innarrabilibus nocte dieque ſonis.
Atque eadem celeres etiam diſcriminat horas,
Igniferumque caput ter venerata, ſilet.

An-

quod praecedentia requirunt. mox pro *refudit* ſex ſcripti *refundit.* unus Vaticanus, *fundit.* Voſſianus, *diffundit.* opinor, *in aperta effundit Olympi.* HEINS. *poſſe putatur* edd. Romm. & Junt. *putetur* Ald. *noſſe putatur* ed. Venet. *Sed nec olor* Bodlej. *Quam neque olor* Francius. *refundit* Mediceus, Maeranus, Suecicus alter, primus Vatic. Haſn. & Bartholin. cum binis edd. Rom. nam *refudit* in prima. *fundit* Vatic. ſec. *apertum* Maeran. *inapertum effundit Olympum* conjecerat Francius. ſed *refundit* vera videtur lectio. majori codicum numero ſubnixa, non *effundit*, ut Heinſius, qui contraria emendatione apud Silium Lib. XIV. 349. praeferebat. *Et pater Oceanus qua lege refunderet aeſtus.* pro *effunderet.* quod adſtruere potuiſſet ex Lib. III. 464.

Expavit moles Rhodanus, ſtagnisque refuſis
Torſit arenoſo minitantia murmura fundo.

& Statio IX. Th. 465. *fractaque refunditur unda.* ſed vulgatam illic vindicavit Cel. Drakenborchius.

52. *Atque orbem totum protulit usque means*] Verſus Lactantio indignus, ſed librariorum culpa ac ſupinitate, ſi quid video. Nam illud *usque means* quam friget! quam ad rem non facit! exortus Solis deſcribitur. Opinor lectum fuiſſe ante aliquot ſecula, *uque meano*, pro *Oceano.* hinc factum poſtea, *usque means.* Cogitabam igitur, *Atque orbem totum protulit Oceano.* Sol ex Oceano oriri poëtis paſſim dicitur. vide ſis Claudiani Phoenicem ipſo ſtatim exordio. Barthius ad Claudian. pag. 978. haec ſic conſtituebat:

Poſtquam Phoebus equos in aperta refudit Olympi,
Atque orbem totum protulit; usque canens
Illa ter alaram repetito verbere plaudit,
Non errabilibus nocte dieque ſonis.

quem τὸ *nocte* induxit, ut reponeret *usque canens.* nam Sol nocturno tempore non fulget. HEINS. *Ac orbem* Maeranus. *Usque* Bodlej. *pertulit* Lambec. Maeranus, & tres edd. Rom. *perpulit* Lincolnienſis. ingenioſa eſt Heinſii reſtitutio hujus verſus, qui certe frigidus valde & inſulſus eſt, ita ut in editis hactenus circumfertur. ſed egregie conjecit *protulit Oceano.* ut apud Auctorem Carminis in laudem Solis a Pithoeo editi in Poëmatiis antiquis p. 445. idem legebat Heinſius,

Gurgite ab Oceano ſurgunt ex more jugales.

pro *Gurgite de croceo.* Prudentius Cathem. Hymn. V. 132.

Nam ſicut tenebras de face fulgida
Surgens Oceano Lucifer inbuit.

Claudianus Laud. Seren. v. 51.

—— primo levat aequore Solem
India.

ut recte caſtigatum pro *lavat.* & huic emendationi unice favet locus Venantii Hymno de Paſchate vel Reſurrectione, in initio, ubi Elegiae hujus auctorem aperte imitatur:

Tempora florigero rutilant diſtincta ſereno,
Et majore poli lumine porta patet.
Altius ignivomum Solem coeli orbita ducit,
Qui vagus Oceanas exit & intrat aquas.

ſic enim codex MS. Scriver. & in ſua Lactantii editione Gallaeus, quod pluribus exemplis adſeruit Buchnerus in notis pag. 8. & 9. nam male *Oceanus* edidit Brouwerius pag. 77. in Epigrammate Euphorbi de ortu Solis apud Pithoeum Lib. IV. Epigr. vet. pag. 165.

Extulit Oceano caput aureus igniferum Sol.

& Hilaſii pag. 166.

Emicat Oceano Phoebi rota clara relicto.

tum Euſthenii:

Sol oriens, curruſque ſuos e gurgite tollens
Oceano, clarum reddidit orbe diem.

& paſſim apud poëtas, ubi orientem deſcribunt Solem.

54. *Non errabilibus nocte dieque ſonis*] *Enarrabilibus* Oxonienſis codex. *Non enarrabilibus* unus Vaticanus. ſcribe cum Voſſiano exemplari, *Innarrabilibus ſonis.* ſic *inenarrabilis* apud Plinium occurrit Hiſtoriae Naturalis libris admodum frequenter, ut Lib. X. cap. 2. de Phoenice, *Aethiopes atque Indi diſcolores maxime & inenarrabiles ferunt aves; & ante omnes nobilem Arabia phoenicem.* *munus* etiam *inenarrabile* habes apud Martialem (Lib. II. 10.) Praeterea hic verſus in illius locum ſubſtitui debet:

Igniferumque caput ter venerata ſilet.

idque ex auctoritate ſcriptorum exemplarium. HEINS.

Antiſtes nemorum, luci veneranda ſacerdos,
Et ſola arcanis conſcia, Phoebe, tuis.
Quae poſtquam vitae jam mille peregerit annos,
Ac ſe reddiderint tempora longa gravem,
Ut reparet lapſum fatis vergentibus aevum,
Adſueti nemoris dulce cubile fugit.

Cum-

HEINS. hunc & ſequentes duos verſus in eum revocavi ordinem, quem codices MSS. Hafnienſis, Bartholinianus, aliique, & editio Veneta, Aldina, Pithoei, Demſteri, Rapheleng. & aliae repraeſentant, licet in Mediceo, utroque Vaticano, Voſſiano, & altero Suecico, pentameter hic ponatur poſt vs. 55. quem in hac ſede collocant, ut in edit. Heinſii. ſed alterum ordinem ſecutus etiam eſt Bunemannus. *Innarrabilibus* ex Cod. Voſſ. edidit Heinſius, quod pro *inenarrabilibus* dictum, vel *non enarrabilibus*, ut in Vaticano ſecundo, ſed quod metri lex hic non admittit. *clipei non enarrabile textum* Virg. VIII. Aen. 625. *inenarrabilis* apud Plinium Lib. VIII. cap. 7. de elephantibus a Pompejo in circum emiſſis: *ſed Pompejani amiſſa fugae ſpe, miſericordiam vulgi inenarrabili barritu quaerentes ſupplicavere, quadam ſeſe lamentatione conplorantes.* ut pro *inenarrabili babitu* optime corrigebat Patruus. apud eumdem Lib. XXXVII. cap 4. *Quippe duritia inenarrabilis eſt, ſimulque ignium victrix natura.* In Cod. Maerano, tribus edd. Rom. Veneta, Juntina, Aldi, Pithoei, & ſeqq. *Non errabilibus.* quomodo Francius correxerat, vel *Non narrabilibus.* certe Cl. Oudendorpio alterutrum placebat, ut *non errabiles ſoni* ſint, qui non aberrant nec die nec nocte; ne verba illa *nocte dieque* hic ἀσύςατα vel ſuperflua ſint. vel ſi altero verſum hunc ponamus ordine poſt *diſcriminat boras*, ſenſus erit, ſingulas horas monet ſono numquam errante. *tunc venerata* alter Suecic.

57. *Antiſtes nemorum, &*] τὸ *&* tollatur jubentibus membranis. Voſſianus,

Antiſtes luci, nemorum veneranda ſacerdos. HEINS.

Voſſiano conſentit Suecicus codex in Actis Jenenſ. *&* non agnoſcunt ſecundus Suecicus, uterque Vatican Hafnienſ. Maeranus, Bodlej. Lincoln. edd. Rom. Venet. 1509. Junt. & vetuſtiores. in Bartholiniano, *Antiſtes nemorum, Phoebi veneranda ſacerdos.* ſed vide ſupra ad v. 10. copulam habent Medic. Lambec. ed. Ald. Pith. aliaeque, & noviſſima Bunemanni. verſu ſeq. *arcani tui* Francius. male. nam utrumque *conſcia arcanis*, & *arcani*, ex uſu veterum recte dicitur. ut apud Tibull. Lib. I. El. 8. 48.

Et levis arcanis conſcia ciſta ſacris.

ſic loca *deliciis conſcia* Ovidio, aliiſque ſaepe. ut multis exemplis docet Heinſ. ad Lib. v. Met. 588.

60. *Ac ſe reddiderint*] Barthius ad Claudianum, pag. 978. *Ac ſic reddiderint.* male. HEINS. *Ipſam & reddiderint* Francius. non opus eſt. *Et ſe* Bartholin.

61. *Ut reparet laſſum ſpatiis urgentibus aevum*] *lapſum aevum* in ſcriptis, & recte. praeterea *ſpatiis vergentibus* Hafnienſis & Bartholinianus cum Maeranio. ſed rectius Voſſianus atque unus meorum, *fatis vergentibus.* ſic *anni vergentes in ſenium* Lucano, & *vergere annis* Tacito, ſimiliaque paſſim apud optimos Latinitatis auctores. mox, *Aſſuetum nemoris.* ſcripti, niſi quod in Oxonio, *Aſſuetum nemus & dulce cubile.* nil mutandum. HEINS. *Ut reperit* Maeranus. *Et reparet* Bodlej. *lapſum* Mediceus, Vaticani duo, Voſſian. alter Suecic. Maeranus, Oxon. Lincoln. Hafn. Barthol. Lambec. Suecic. in Act. Jenens. aliique. *laſſum* edd. Romm. Veneta, Junt. Aldina, Pith. & Aldum ſecutae reliquae. ut paſſim haec in MSS. confunduntur. ſic *laſſa*, vel *lapſa*, *membra*, *genua*, *laſſum aevum* de ſenecta, & ſim. vide Pricaeum ad Apulej. pag. 584. & Oudend. ad Lucan. IX. 968. qui *lapſum* hic defendi etiam poſſe putat, ſi *fatis urguentibus* legatur, vel *ſpatiis urgentibus*, cum edd. Romm. Veneta, Juntina, Aldina, Pith. ceteriſque. apud Lucan. Lib. X. 30. *fatis urguentibus actus.* & Cic. de Senect. cap. I. *boc enim onere aut jam urgentis aut certe adventantis ſenectutis, & te & me ipſum levare volo.* ubi male *ſurgentis* in Cod. Voſſiano, & *tumentis* a man. ſec. *fatis vergentibus* tamen hic cum Voſſiano exhibet MS. Suecicus in Act. Jenenſ. quod ex Cod. vet. etiam praefert Gallaeus. *ſpatiis vergentibus* in utroque Vaticano. Tacit. IV. Ann. cap. 41. *Caeſarem vergente jam ſenecta ſecretoque loci mollitum.* Lucan. Lib. I. 129.

—— alter vergentibus annis
In ſenium.

ſic *vergentibus* & *urgentibus boris* confunduntur in MSS. apud Valer. Fl. IV. 92. *ſpatiis* etiam a librario non profectum puto. *ſpatia aevi*, *vitae*, & ſim. eleganter dicuntur, locutione deſumta e re Circenſi. Cic. de Senect. cap. ult. *nec velim quaſi decurſo ſpatio ad carceres a calce revocari.* Ovid. XV. Met. 874. *incerti ſpatium mihi finiat aevi.* & alibi ſaepe.

Cumque renaſcendi ſtudio loca ſancta reliquit;
Tunc petit hunc orbem, Mors ubi regna tenet.
Dirigit in Syriam celeres longaeva volatus;
Phoenices nomen cui dedit ipſa Venus.

Se-

ſaepe. *Adſuetum* in Medic. utroque Vaticano, Suecico ſecundo, Voſſiano, Maerano, Hafn. Barthol. & Suecico in Act. Jenenſ. mox *loca ſancta relinquit* Voſſ. & Vatic. prim. *loca quaeque relinquit* Medic. & *Tum petit* Voſſ. Maeran. & Barthol.

64. *Mors ubi regna tenet*] *mox* in ſcriptis. non placet. HEINS. ita legitur in Voſſ. Suecic. duobus Vatic. Bodlej. Lincoln. & Hafn. *Mox petit hunc orbem*, *mox ubi r. t.* Suecic. in Act. Jenenſ.

66. *Phoenices nomen cui dedit ipſa venus*] *Phoenicis* Voſſianus cum editione Romana. in ceteris ſcriptis *Phoenicem*. haud dubie caſtigandum, *Phoenices nomen cui dedit ipſa Venus*. confirmant conjecturam Vaticanus unus cum Bartholiniano. mendoſe in Voſſiano, *ipſa vetuſtas*. Syrophoenicum regionem deſignat, quae Phoenice vel Phoenicia dicebatur. hujus numen tutelare Venus, inde Deae Syriae adepta cognomen. Hoc ergo vult: Phoenicas non a Phoenice Agenoris ſive filio ſive patre, ſed ab ave Phoenice nominatas, contra receptam opinionem. Venus Phoeniciae praeſes, ut diximus. hinc Phoeniciam Veneris terram Aeſchylus in Supplicibus dixit: Τᾶς Ἀφροδίτας πολύπυρον αἶαν. ubi Scholiaſtes, Φοινίκην γῆν ἱερὰν Ἀφροδίτης φησὶ διὰ Βύβλον καὶ Λίβανον. Heliopoli autem in Syria Phoenicem ſenium ſibi exſuiſſe crediderunt veteres. in qua civitate & Veneris celebratiſſimum templum, quod a Conſtantino Magno fuiſſe everſum Sozomenus teſtatur. Auctor vitae Conſtantini, & Zoſimus, & Socrates, Veneris quoque Aphacitidis templum memorarunt medio inter Heliopolim & Byblum itineris ſpatio. Aliud a Luciano laudatur libello de Dea Syria, quod Cinyras Veneri in monte Libano dedicarat. hinc Ἀφροδίτη Λιβανῖτις Nonno in Dionyſiacis frequenter appellata. HEINS. *Phoenicem* Medic. Maeran. Hafn. Suecic. ſec. & Vaticani duo. *Phoenicis* Suecic. in Act. Jenenſ. edd. Romm. Ven. Junt. Ald. & Galiaei. *Phoenices* Pith. Rapheleng. Demſt. Barth. Cl. Oudendorpius per adpoſitionem legebat *Phoenicen nomen cui dedit*. quomodo ſaepe in primo caſu occurrit. ut recte Heinſius & Patruus Virgilio reſtituerunt Lib. III. Aen. 614. *nomen Achemenides*. non *Nomine*. veteres enim promiſcue nunc tertium nunc primum caſum adhibent. ut multis docuerunt Cerda ad Virg. IX. Aen. 593. Gronov. ad Liv. I. cap. I. Graev. ad Juſtin. XXIX. I. Cort. ad Salluſt. Jug. 5. & Oudend. ad Frontin. II. 3. §. 4. dein *ipſa vetus* corrupte legebatur hactenus in omnibus editis ante ſalutarem Heinſii manum, qui egregie ex conjectura, a duobus codicibus probata, *ipſa Venus* reſtituit, & Phoenicem ſeu Phoeniciam Veneris terram, ejusque numen tutelare Venerem intelligendam monuit, quae Syria Venus vel Anaitis, Atergatis, vel Derceto dicebatur, de qua erudite egerunt Salmaſ. ad Solin. Tom. I. pag. 574. ed. Par. H. Grotius ad Germanic. Imag. pag. 52. Jac. Nic. Loënſis Lib. VI. Miſc. Epiphyll. cap. 22. Iſ. Voſſ. ad Catull. pag. 88. & Micyllus ac N. Heinſ. ad Ovid. IV. Met. 45. hujus *Atergatis* vel *Atargatis* corruptum nomen ex *Aſtarta* cenſent, & ridiculam Antipatri Stoici Grammatici veteris etymologiam merito exploſit Caſaub. ad Athen. Lib. VIII. cap. 8. Cum vero Heliopoli in Syria ſenium exſuiſſe Phoenicem crediderint veteres, ut notat Heinſius, mihi veroſimile fit, non Atergatim, Anaitin, aut Dercetin intelligendam hic Venerem, ſed eam, quae Aphacitidis nomine, ab Aphaca loco inter Heliopolim & Biblum, Veneri itidem & Adonidi ſacram (vid. ad Lib. I. Antholog. Lat. Epigr. vet. carm. LXXII. 36.) a Syris colebatur, cujusque templum erat in monte Libano, ut indicant Zoſimi verba Lib. I. cap. 58. Ἄφακα χωρίον ἐστὶ μέσον Ἡλιουπόλεώς τε καὶ Βίβλου, καθ' ὃ ναὸς Ἀφροδίτης Ἀφακίτιδος ἵδρυται. quo loco vir maximus Joh. Seldenus eruditiſſimo de Diis Syris opere Syntagm. II. cap. 3. circa finem, ſtabilivit emendationem ſuam apud Macrob. Lib. I. Saturn. cap. 21. *inſpecta religione Aſſyriorum*, *apud quos Veneris Aphacitidis & Adonis maxima olim veneratio viguit. quam nunc Phoenices tenent.* pro *Architidis*, ut circumfertur in vulgatis. quod tuetur Bochartus Lib. II. Canaan. cap. 14. *Dercitidis* vero Scalig. ad Varr. de L. L. p. 25. ſed quia mentionem ſimulacri hujus Deae in monte Libano paullo poſt ſubjungit Macrobius, veram arbitror Seldeni conjecturam, qui recte etiam in Scholiaſte Germanici pro *Phacetis filia Veneris in piſcem ſit transfigurata*, *quam Syriae Deam nominarunt*, ſubſtituendum putat *Aphacitis*. pro quo *Dercetis* Grotius. Ea verba leguntur in ed. Morell. pag. 134. pro quibus longe alia, ſed corrupta valde, occurrunt in Scholiaſte MS. Germanici, quem editis duplo fere auctiorem ex codice Puteaneo manu Heinſii deſcriptum ſervo: ita enim ille de Piſce Notio: *Hic eſt qui major vocatur*, *quem dicunt aquarii fuſionem urnae ebibere. Hic prima memoria* KATACANBICI *in fuiſſe fertur*, *quod faceus eſt transfigurata*, *quem Syri deum nominaverunt.* ubi *faceus* veſtigia ſervat *Phacetis* vel potius *Aphacitis.* ſed & praecedentia

Secretoſque petit deſerta per avia lucos,
Hic ubi per ſaltus ſilva remota latet.
Tum legit aërio ſublimem vertice palmam,
Quae Grajum Phoenix ex ave nomen habet.

In

tia non tantum mendoſiſſima verum etiam mutila ſunt. Itaque adcuratius verba haec perpendenti, & literarum ductus in KATACANBICI rimanti, incidit ſuſpicio, latere in monſtroſo iſto vocabulo veram lectionem, KATA BAMBYKHN. ut ultima ſyllaba κην eliciatur ex CI *in*, unde *in fuiſſe* promanavit ex κιν, quia librarii Βαμβίκιν ſcribebant. Caſtiganda igitur & ſupplenda arbitror hunc in modum, *Hic prima memoria* κατὰ Βαμβύκην *in ſtagno fuiſſe fertur, in quod decidens Phacetis* (vel *Aphacitis*) *in piſcem eſt transfigurata.* Firmat emendationem, niſi mihi blandior, certam Eratoſthenes in Cataſteriſmis cap. XXXVIII. cujus locum forte deſcribens Scholiaſtes Graeca verba κατὰ Βαμβύκην pro Latinis adpoſuit. ita enim ille: Ἱστορεῖται δὲ περὶ τούτου, ὥς φησι Κτησίας, εἶναι πρότερον ἐν λίμνῃ τινὶ κατὰ τὴν Βαμβύκην. ἐμπεσούσης δὲ τῆς Δερκετοῦς νυκτὸς, σῶσαι αὐτὸν, ἣν οἱ περὶ τοὺς τόπους οἰκοῦντες Συρίας Θεὸν ὀνόμασαν. ubi πρότερον ἐν λίμνῃ, ut *prima memoria in ſtagno* apud Scholiaſtem, cujus porro verbis inſerui, *in ſtagno fuiſſe fertur, in quod decidens Phacetis* (vel *Aphacetis*) *in piſcem eſt transfigurata.* &c. ita enim jubet Scholiaſtes Morellianus: *Piſcis magnus, cujus nepotes dicuntur piſces, qui in circulo Zodiaco conſtituti ſunt, dicitur in aſtra collocatus eo quod decidens in Boeth ſtagno Phacetis filia Veneris in piſcem ſit transfigurata.* ubi ſimiliter in *Bambyces ſtagno* corrigendum cum Munckero ad Hygin. Poët. Aſtron. cap. 41. intelligenda autem Βαμβύκη, urbs Coeleſyriae, ſeu Hierapolis, ubi culta fuit Aphacitis, aliis Atergatis, vel Derceto, quam in piſcem verſam ex Theone notat Grotius ad Germanic. pag. 52. ubi *piſces Bambycios* pro *Bombyciis* bene etiam reſtituit Avieno in Phaenom. v. 541.

—— proles tibi Dercia piſces
Surgunt Bambycii.

licet illic malim cum Heinſio legere, *proles tua, Derceti, piſces.* In reliquis vero Scholiaſtae verbis ſcribendum cum Grotio, *quam Syriae deam nominaverunt.* nam ſic apud Eratoſthenem, ἣν Συρίας Θεὸν ὀνόμασαν. niſi malis *Syriam deam.* ſic enim idem Scholiaſtes MS. alio loco ad Piſces: *Nigidius dicit hos piſces in Eufrate flumine ingentis magnitudinis ovum inveniſſe volventes ejeciſſe in terram, atque ita columbam inſediſſe, & poſt aliquot dies excluſiſſe deam Syriam benigniſſimam, maximeque* (ſcrib. *quae*) *miſericors ad homines pertinebat* &c. quae longe aliter leguntur in ed. Morell. pag. 121. ubi *excluſiſſe eam Syriae, quae vocatur Venus*, excuſum eſt, ut in Aſtronomorum editione Aldina, in qua corrupte etiam *cobam inſediſſe*, pro *columbam.* ſed manifeſtum eſt corrigi debere *Deam Syriae*, vel *Deam Syriam*, ut in codice illo Puteaneo, ex quo innumera ſuppleri & caſtigari poſſent in hoc Germanici Scholiaſte, a Grotio perperam in ſua editione omiſſo. Sed in orbitam revertamur.

68. *Hic ubi per ſaltus ſilva remota latet*] *Sic ubi* Medic. duo Vaticani, Voſſian. Maeranus, Suecicus ſecundus, & Bartholin. ut in v. cod. etiam legi teſtatur Gallaeus. forte pro *Sicubi*, ut in Hafnienſ. de qua voce junctim ſcribenda vide ad Lotich. Lib. III. El. 4. 41. dein *ſilva* licet in ſcriptis editiſque conſtanter habeatur, ac defendi poſſit ex iis, quae ſupra notavi ad v. 10. placet tamen conjectura Heinſii, quam codicis ſui margini adſcripſerat,

Hic ubi per ſaltus illa remota latet.

ut de Phoenice intelligatur. magis tamen arridet Cl. Oudendorpii conjectura, *per ſaltus ſola.* quae propius ad vulgatam *ſilva* accedit.

69. *Tum legit aërio ſublimem*] in Codice Maerano,

Tunc legit aëreas ſublimes vertice palmas.

ſurgentem pro *ſublimem* Francius.

70. *Quae gratum Phoenix ex ave nomen habet*] *Grajum* opinor *nomen* reliquerat nobis hoc loco Lactantius. nam φοῖνιξ Graecis arbor ea, quae Latinis palma. ſolennis librariorum error, *Grajum* & *gratum* promiſcue confundentium, de quo ad Faſtos Naſonis egi Lib. v. vs. 8. Plinius arborem hanc avi dediſſe nomen, non avem arbori, contendit. HEINS. *gratum* in tribus primis edd. Romm. Veneta, Junt. Aldina, Pithoei, ceteriſque. ſed ex veriſſima Heinſii conjectura edidi *Grajum*, quia φοῖνιξ Graecis palma dicitur, de qua ad hunc locum legi meretur Betulejus, & copioſius Salmaſius in Plinianis Exercitationibus ſaepe, Bodaeus a Stapel ad Theophraſt. Hiſt. Plant. Lib. II. cap. 8. pag. 96. alterum friget valde, & nihil frequentius eſt permutatione harum vocum in Codd. MSS. idem Heinſius Ovidio Lib. IV. Met. 537. ex codicibus melioribus reſtituit, de Veneris ἀφροδίτης nomine,

Spuma fui, Grajumque manet mihi nomen ab illa.

ubi pari errore *gratum* antea legebatur. I. Artis Am. 686.

Grajaque in Iliacis moenibus uxor erat.

pro *Grataque.* ſic apud Valer. Max. Lib. v. cap. I. 8. *& Graeco ſermone ad ſpem exhortatus eſt.* ut recte

In quam nulla nocens animans perrumpere poſſit,
Lubricus aut ſerpens, aut avis ulla rapax.
Tum ventos claudit pendentibus Aeolus antris,
Ne violent flabris aëra purpureum;

75. Neu

cte Pighius, & alii, pro *grato.* non diſſimili confuſione in Epigrammate Senecae Lib III. Antholog. Lat. Ep. 12..

Corſica, quae Grajo nomine Cyrnus eras.

ubi in MSS. *patrio.* &, ut hoc in loco, Ep. 178. de pantomimo,

Nam cum Graja chorus diffundit cantica dulcis.

ut in Cod. Salmas. legi pro *grata* notavi. ſic *Grata* & *Graja* confunduntur in Palatino & Mediceo codice apud Claudian. de Bello Gildon. 268. & Paneg. Prob. & Olybr. v. 198.

Nec Latiae cecinere tubae, nec Graja vetuſtas.

ubi *grata* in Moretano, Vatic. & Farnes. vide etiam Drakenb. ad Silium Lib. VI. 329. minime igitur hic audiendus Franclus, qui in libri ſui margine conjecerat, *Felici felix ex ave nomen habet.* quod magis profecto poëtam agere eſt, quam Criticum.

71. *Quam nec dente nocens animal perrumpere poſſit*] *prorumpere* Oxonius. *In quam nulla nocens animans perrumpere poſſit* Voſſianus liber. *Et quam nulla nocens animans* ſeptem alii. quorum unus *erumpere*, alter *prorumpere*, ut de Oxonio teſtabamur. nos Voſſiano codici ſubſcribimus. ſic *perrumpere in arces* Silius, *perrumpere in veſtibulum templi* Livius dixerunt. mox, *pendentibus antris* interpretare concavis, fornicatis. HEINS. *prorumpere* etiam in Mediceo. Voſſiani codicis ſcripturam ab Heinſio probatam firmat MS. Suecicus in Actis Jenens. nam *perrumpere in*, vel *per aliquid*, aut ſine praepoſitione uſitatum eſt, ut & *prorumpere*, quae plerumque, ut hic loci, commutantur. vid. Oudend ad Frontin. II. 8. 20. & Duker. ac Drakenb. ad Liv. VII. 24. §. 7. *Et quam nulla nocens animam* ex vet. cod. adfert Gallaeus. *Et quam nulla nocens animans* Mediceus, duo Vaticani, Maeran. Bartholin. & Hafnienſis, in quo *erumpere.* omnes certe codices *animans* unanimi ſuffragio probant. adeo ut primarum editionum Romm. Venetae, Iuntinae, & Aldinae lectio, quam Pithoeus, Demſt. Rapheleng. & alii ſecuti ſunt, *Quam nec dente nocens animal*, licet Heumanno eam placuiſſe notet Bunemannus, qui bene *animans* edidit, ab interpolatoris manu eſſe videatur, in animo habentis illud Ovidii Epiſt. IV. 104. *nec obliquo dente timendus aper. animantia* pro *animalia* ſaepe apud veteres, licet nonnumquam a librariis turbatum ſit. Ovid. I. Met. 71. *Ne regio foret ulla ſuis animantibus orba.* ut in MSS. legi teſtatur Heins. pro *animalibus.* apud Claudianum in Phoenice ſeu Idyll. I. v. 9.

Poſſidet intactas aegris animantibus oras.

ubi in aliis Codd. & edd. etiam *animalibus.* Lib. II. de R. P. 297.

Cuncta tuis pariter cedunt animalia regnis.

ubi *animantia* in cod. Juniano. Cicero Lib. I. de Leg. cap. 9. *Nam cum ceteras animantes abjeciſſet ad paſtum, ſolum hominem erexit & ad coeli conſpectum excitavit.* ex quo loco forte etiam apud Ovid. I. Met. 84. *Pronaque cum ſpectent animantia cetera terram, Os homini ſublime dedit.* idem Cic. I. de Off. 28. *nobis perſonam impoſuit ipſa natura magna cum excellentia praeſtantiaque animantium reliquarum.* ubi *reliquorum* in aliis MSS. & in Cod. Duisburg. ſed alterum praeferunt viri docti, ut *ceteras animantes* praecedenti loco; & recte communia huic voci omnia genera eſſe obſervat Heuſing. in Antibarb. p. 436. ſic apud Martian. Capell. Lib. I. pag. 18. *cunctarumque ſpecies animantium* in MSS. Leidenſibus haberi notaverat Cel. Oudendorpius. & apud Plin. VII. cap. I. *tot animantium picturas* pro *animalium.* apud Livium Lib. XXVIII. 27. §. 16. *inſuetos foetus animalia edere.* ubi *animales* in MSS. unde J. Fr. Gronovius *animantes.* quem etiam vide in Diatrib. Stat. cap. XXVII. ubi quod *animantia* pro terreſtribus tantum animalibus poni notet, non ſemper obtinere, ſed & de hominibus dici probavit Marklandus ad Statii Silvas pag. 146. ſequente verſu *avis ulla vorax* in ſecundo Vaticano.

73. *Tum ventos claudit pendentibus Aeolus antris*] *clauſit* in Voſſiano. ſed *claudit* Haſn. Barthol. & ceteri. Maeranus, *Tunc ventos claudit pendentes.* videtur hic auctor imitari Ovid. I. Met. 262. *Protinus Aeoliis Aquilonem claudit in antris.* Heinſius pro *pendentibus antris* prius conjecerat *condentibus.* ſed recte in hac nota *pendentibus antris*, ut in omnibus Codd. & editt. antiqq. legitur, exponit concavis, fornicatis. Ovid. Epiſt. XV. 141.

Antra vident oculi ſcabro pendentia toſo.

ſpelunca pumice pendens eidem III. Amor. El. I. 3. Albinovanus Eleg. ad Liviam v. 252.

Structaque pendenti pumice tecta ſubit.

eleganter enim Aeoli antra eroſa & pumice laqueata dicuntur *pendentia*, ut de Cyclope Lib. XIII.

Neu concreta Noto nubes per inania coeli
Submoveat radios Solis, & obſit avi.
Conſtruit inde ſibi ſeu nidum, ſive ſepulcrum.
Nam perit, ut vivat; ſe tamen ipſa creat.
Colligit hinc ſuccos & odores, divite ſilva
Quos legit Aſſyrius, quos opulentus Arabs:
Quos aut Pygmaeae gentes, aut India carpit,
Aut molli generat terra Sabaea ſinu.

Cin-

XIII. Met. 810. *vivo pendentia ſaxo Antra.* ita *pendere* de quocumque opere fornicato. ut in locis Statii & Rutilii in variantibus Heinſianis ad Claudian. IV. Conſ. Hon. 479. quem etiam vide p. 1021. & paſſim ſpeluncae, ſcopuli, ſaxa, & ejusmodi deorum ac nympharum antra dicuntur *pendere*, ut inſigni exemplorum copia docet Broukh. ad Propert. Lib. III. El. 2. 28. quo tamen in loco, *Pendebantque cavis tympana pumicibus*, perperam *pendere* referretur ad pumices cavos, aut antrum ipſum, ſed ad *tympana*, quae illic *pendere* dicuntur, ut Virgilio Ecl. VII. 24. *ſacra pendebit fiſtula pinu. antra Aeoli* apud poëtas ſaepe. notum illud Claudiani, *cui mittit ab antris Aeolus armatas biemes.* conjectura igitur P. Francii *penetralibus Aeolus imis* ſuperſedere poſſumus, licet ita apud Ovid. VIII. Met. 458.

Ille diu fuerat penetralibus abditus imis.

ſequenti verſu etiam tentaverat *flabris aëra perpetuis.* in ſecundo Suecico, *Ne violent flatus aëra purpureum. Neu violent* Hafnienſ. *Ne flatu violent* Bartholin.

75. *Neu concreta Noto*] *Notus* in Voſſiano, pro *Notis*, ni fallor. HEINS. *Notus* etiam Cod. Suecic. in Actis Jenens. ſed recte *Notis* Heinſ. quia paſſim in plurali *Noti* apud poëtas. *Summoveant* Medic. vetus codex Gallaei & Voſſian. in quo *radius Solis & uſſit.* ut vet. cod. Gallaei, & Suecic. in Act. Jenens. & mox, *ſed tamen ipſa creat* iidem, quomodo in Macrano, Mediceo, & Lincoln. Francius conjecerat *ſeque iterum ipſa creat.* qui etiam hunc & praecedentem verſum tranſponendos putabat poſt v. 88. idque forſan recte. ſed non adſentior ei locum hunc ita caſtiganti, *Conſtruit inde ſibi nidum, ſtruit inde ſepulcrum.* quia *conſtruit* & *ſtruit* inconcinna ſunt. *ſeu nidum ſeu inde ſepulcrum* in Vaticano ſecundo. iſtos vero duos verſus ſuſpectos & ab hoc loco alienos cenſebat Cl. Oudendorpius.

81. *Quos aut Pygmaeae gentes*] Pygmaeos alii in Aethiopia, alii in India, aut Caria aut Thracia collocarunt. ſed eorum regionem plantis odoratis abundaſſe qui dicat, auctorem etiamnum quaero. Perſuaſum ea propter habeo *Panchaeas gentes* huc eſſe revocandas. Panchaia enim, quaecumque tandem ſit haec terra, cinnami, myrrhae, coſti feraciſſima paſſim a poëtis commemoratur. Quid quod Plinius in Naturali Hiſtoria avem Phoenicem prope Panchaiam in Solis urbe ſolere nidum deponere aſſeverat. Lucretius Lib. II.

Araque Panchaeos exhalat propter odores.

Claudianus Epithalamio Honorii Aug.

Hic caſiae matura ſeges, Panchaeaque ſurgunt
Cinnama.

Certe codex Bartholinius *Panchaeas gentes* pro diverſa lectione exhibebat *Pygmaeae gentes vel Panchaeae.* in uno Vaticano, *Pygineae gentes.* Virgil. II. Georg. *turiferis Panchaïa dives arenis.* Claudian. II. Rapt. Proſerp. 81.

Quidquid turiferis ſpirat Panchaïa ſilvis.

II. Conſ. Honor. 209.

Vobis rubra dabunt pretioſas aequora conchas,
Indus ebur, ramos Panchaïa, vellera Seres.

Ovid. X. Met. 307.

——— ſit dives amomo,
Cinnamaque coſtumque ſuum, ſudataque ligno
Tura ferat, floreſque alios Panchaia tellus,
Dum ferat & myrrham.

pro *India* quinque codices *Indica*, ut ad terram, quod mox ſubſequitur, referatur. HEINS. firmat optimam Heinſii emendationem Tibullus Lib. III. El. 2. 23. ubi buſto ſuo eoſdem infundi odores optat:

Illuc quas mittit pinguis Panchaïa merces,
Eoique Arabes, dives & Aſſyria.
Et noſtri memores lacrimae fundantur eodem.
Sic ego conponi verſus in oſſa velim.

ita enim Broukhuſius reſtituit pro *dives Panchaïa*, ut antea edebatur, inutili prorſus repetitione. cui *dives Aſſyria* oportunius videtur. certe alterutro verſu *pinguis* reponendum, vel *dives Panchaia*, vel *pinguis Aſſyria.* quod quia in codd. MSS. eſt, praetulit Heynius in Obſerv. ad Tibull. p. 303 & 304. *pinguis* autem *Aſſyria* propter odores, quo-

Cinnamon hinc, auramque procul ſpirantis amomi
Congerit, & mixto balſama cum folio.
85. Non caſiae mitis, nec olentis vimen acanthi;
Nec turis lacrimae guttaque pinguis abeſt.

His

rum illa ferax. ut Propertio *Orontea myrrba* Lib. I. El. 2. 3. *dives* igitur *Panchaïa* etiam recte dicatur, ſive haec in Arabia felici, ſive in Aethiopia ſit, de quo vid. Salmaſ. ad Solin. T. I. p. 549. & Iſ. Voſſium ad Melam Lib. III. cap. 8. §. 49. qui de Pygmaeis ſequenti etiam nota diſputat. ſic diſticho praecedenti,

Colligit binc ſuccos, & odores, divite ſilva
Quos legit Aſſyrius, quos opulentus Arabs.

ſive, ut in primis edd. Romm. Veneta, Aldina, aliiſque, diſtinguendum poſt *divite ſilva.* vitioſe in Bodlejano *devia ſilvae.* imitatus haec eſt Baſilius Zanchius in Phoenice,

Aut lauri ramo, aut frondentis vertice palmae
Ad ſua buſta legit,
Quodque Cilix, quod dives Arabs, quod divite ſilva
India mollis alit.

eidem quoque *Panchaeae* hoc in loco placuiſſe colligi poſſet ex iis quae ſubjungit,

Ille volens Arabaſque legit, Panchaeaque rura,
Turis & arva petit.

Indi odores de Aſſyriis odoribus ſaepe. vide eumdem Broukhuſ. ad Tibull. Lib. I. El. 3. 7. & Lib. III. El. 6. 63. hinc inter recentiores Lotichius Lib. IV. El. 5. 105.

Unicus Aſſyriis qui vivit odoribus ales,
Exuviis iterum naſcitur uſque ſuis.

ubi vide notas. *Panchaeos odores* etiam habes apud Apulej. de Mundo pag. 263. *Videas illam civitatem pariter ſpirantem Panchaeis odoribus, & graveolentibus caenis.* ubi vide Vulcanii notas. Elmenh. ad Arnob. p. 187. & N. Heinſ. ad Claud. de Nupt. Honor. v. 94. ſic *Indi odores* & ſim. pro aromatibus. ut in Epigrammate veteri de Pſittaco,

Indica purpureo genuit me litore tellus,
Candidus accenſo qua redit orbe dies.
Hic ego divinos inter generatus odores
Mutavi Latio barbara verba ſono.

ſic enim recte Scriverius, non *bonores.* ut a Pithoeo aliiſque male editum notabimus in Volumine ſecundo Anthologiae Latinae. adpoſite de hac ipſa Phoenice Statius Epicedio Pſittaci Lib. II. Sylv. 4. in fine:

—— *Aſſyrio cineres adolentur amomo,*
Et tenues Arabum reſpirant gramina plumae,
Sicanioſque crocos: ſenio nec feſſus inerti
Scandit odoratos Phoenix felicior ignes.

& Ovid. XV. Met. 400.

Ilicet in ramis tremulaeve cacumine palmae
Unguibus & pando nidum ſibi conſtruit ore:
Quo ſimul ac caſias, & nardi lenis ariſtas,
Quaſſaque cum fulva ſubſtravit cinnama myrrba,
Se ſuper inponit, finitque in odoribus aevum.

quem totum locum non dubito poëtam hunc ante oculos habuiſſe. *Indica* in Mediceo, Suecico altero, binis Vaticanis, & Maerano. Francius diſtinguebat, & legebat,

Quos aut Panchaeae gentes, aut India, carpunt,
Quos molli generat &c.

Sabaea fimo vitioſe in Hafnienſi.

83. *Cinnama debinc auramque procul ſpirantis amomi*] Voſſianus *Cinnamoum bic.* ceteri plerique *cinnamum binc*, vel *Cinnamomum binc.* legendum, *Cinnamon binc* cum Bartholinio. proxime verum etiam unus Vaticanus *Cinnamon bic.* pro *aura amomi* quod Salmaſius ad Solinum (p. 753.) *uvam amomi* hic debere reponi contendit, neutiquam perſuadet *aura amomi* nihil aliud, quam odor amomi. Lucanus Lib. X.

——— *multumque madenti*
Infudere comae, cui nondum evanuit aura,
Cinnamon, externae nec perdidit aëra terrae.

ſic caſtigandum videtur, nam nunc minus eleganter circumfertur, *quod nondum evanuit aura Cinnamon.* Priſcianus Periegeſi:

Cinnama praeterea jucundae naribus aurae.

apud Maronem Georgicon quarto:

——— *at olli*
Dulcis compoſitis ſpiravit crinibus aura.

de quo vocabulo hujus ſignificationis ad *Naſonem* jam nonnihil diximus Metam. XV. 394 perperam membranae Voſſianae, *ſpumantis amomi.* HEINS. *Cinnamum binc* Maeran. *Cinnamomum binc* Lincoln. *Cinnomon bic* vel *Cinnamomum buic* ex vett. Codd. adfert Gallaeus. *Cinnamum aurumque* Haſn. *Cinnamomum bic* Medic. & Suecic. ſecund. *Cinnama debinc* primae tres edd. Romm. non male. ſed Heinſium ſecutus ſum, qui partim ex Bartholiniano, partim ex Vaticano emendat *Cinnamon binc.* Confer cum his Marcellum de Medicina v. 46.

Adde & aromaticas ſpecies, quas mittit Eous,
Vel quae Iudaicis fragrant bene condita capſis,
Tus, coſtum, folium, myrram, ſtyracem, crocomagma, &c.
Et nardum, & caſias, & amoma, & cinnama rara,
Balſama &c.

Cin-

His addit teneras nardi pubentis ariſtas,
Et ſociat myrrhae vim, panacea, tuam.

Pro-

Cinnama enim paſſim inter aromata a Phoenice in nidum congeſta poëtae recenſent. Ovid. xv. Met. 399.

Quaſſaque cum fulva ſubſtravit cinnama myrrha.

Auſonius in Grypho v. 14.

Ales cinnameo radiatus tempora nido.

ubi *nimbo* legit Scaliger. ſed diſtinguebat Salmaſ. ad Solin. Tom. I. pag. 547. ed. Paris.

Ales cinnameo, radiatus tempora, nido.

ut *ales cinnameo nido* jungantur, id eſt quae ex cinnamis nidum facit. ſed ad ejus marginem adſcripſerat Iſ. Voſſius in v. c. legi *dino.* unde *cyaneo clivo* eliciebat, & remittebat ad Euſtathii Hexahemeron de Phoenice. quae lucem capient ex ejus Obſervationibus ad Melam Lib. III. cap. 8. §. 64. ubi corruptos veteris Tragici poëtae verſus apud Euſtathium exſtantes emendat. Tollius vero in Addend. ad Auſon. pag. 799. legit *Cyaneo nimbo.* quem vide. Statius Lib. II. Sylv. 6. 88.

Et Cilicum meſſes, Phariaeque exempta volucri
Cinnama.

vide Bodaeum ad Theophraſt. Hiſt. Plantar. Lib. IX. cap. 5. pag. 984. ubi de cinnamo. dein Salmaſii emendationem ad Solin. T. II. p. 1070. *uvamque amomi* recte tam hac in nota rejecit Heinſius, quam ad Ovid. xv. Met. 394. inprobante etiam Iſ. Voſſio, qui *auram amomi* interpretantur amomum ipſum, vel ejus odorem. *ſpumantis amomi* in v. c. Gallaei, ut in Voſſiano invenit Heinſius. ſequenti verſu Francius non male conjecerat,

——— *& multo balſama miſta croco.*

licet *folium* inter cetera Indiae aromata etiam enumeret Marcellus loco prolato. ſed verius balſama una cum ejus arboris foliis mixta intelligebat Cl. Oudendorpius. *Non caſiae mucis* vitioſe in Mediceo. idem Salmaſ. ad Solin. Tom. I. pag. 534. reprehendit hunc poëtam, quod *vimen acanthi* dixerit, quia acanthus Aegypti arbor, non vimen aut virgultum odoratum ſit. ita tamen Virg. IV. Georg. 123.

Narciſſum, aut flexi tacuiſſem vimen acanthi,
Pallenteſque hederas, & amantes litora myrtos.

cujus locum imitatus eſt Baſilius Zanchius,

Nec virides caſiae & florentis vimen acanthi &c.

vid. Heinſ. ad Claudian. Epithal. Honor. & Mar. v. 94. ubi ſimili plane loco odoratas has meſſes conjungit,

——— *hic mitis amomi,*
Hic caſiae matura ſeges, Panchaeaque turguent
Cinnama, nec ſicco frondeſcunt vimina acantho,
Tardaque ſudanti prorepunt balſama ligno.

quomodo ex MSS. praefert pro vulgata lectione, *nec ſicca frondeſcunt vimina coſto. Congregat* pro *Congerit* Bodlej. quod ſi quis non repudiandum exiſtimet, mallem paullo ante reponi, *Congerit huc ſuccos & odores* &c. quia *Colligit*, & *Quos legit*, parum venuſte eodem loco cumulantur. *mixta* Maeran. *Non thuris lacrimae* Francius.

87. *nardi pubentis ariſtas*] *nardi ariſtas* pro foliis ipſis in nardo exponit Salmas. ad Solin. Tom. II. pag. 1064. & Bodaeus ad Theophraſt. Hiſt. Plant. Lib. IX. pag. 1019. ubi verſum hunc ſub Ovidii nomine perperam adfert, confundens forte cum illo ex Lib. xv. Met. 398.

Quo ſimul ac caſias, & nardi lenis ariſtas.

quem hic auctor imitatus eſt. *pubentem nardum* dixit pro vireſcente ac fere adulta, ut *pubentes herbae* Virgilio Lib. IV. Aen. 514. Ovid. III. Triſt. El. 12. 7.

Prataque pubeſcunt variorum flore colorum.

ubi *vireſcunt* cod. Leid. *floreſcunt* Lovan. quae gloſſemata ſunt.

88. *Et ſociat myrrhae paſcua grata nimis*] Ineptiſſimus profecto verſus, ſed nulla Lactantii noſtri culpa. Voſſianus:

Et ſociat myrrhae vini panachea ture,

Oxonius:

Et ſociam mirre vim panacea thuris.

Maeranius:

Et ſociat mirrae vim bachania tuae.

Mediceus:

Et ſociam mirre cum bacchorea thure.

tres alii:

Et ſocia mire vim (vel *cum*) *bachanea ture.*

Bartholinius:

Et ſociam mirre vim bachanea tuam.

Quis dubitet recte a nobis caſtigatum eſſe:

Et ſociam myrrhae vim, panacea, tuam.

vel *ſociat.* Notum illud Maronis, *Ambroſiae ſuccis & odoriferam panaceam.* Ceterum vel ex hoc unico loco eruditionem ſcriptoris noſtri exquiſitam aeſtimes ac venereris licet. πάναξ, καὶ πάνακες, καὶ πάνακες, καὶ πανάκεια hic frutex a Graecis nuncupatur, tanta medendi facultate, quod & nomen ſatis evincit ἀπὸ τοῦ πᾶν ἀκεῖσθαι deductum, ut uni ex filiabus ſuis Aeſculapius Πανακείας nomen indiderit, quae quaternae numero fuere, ut Plinius adfirmat Lib. XXXV. cap. XI. ex iis Hippocrates in Juramento ſolas recenſet duas, hanc videlicet noſtram & Hygiam: Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ

Protinus inſtrato corpus mutabile nido

90. Vi-

καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ Θεοὺς πάντας, καὶ πάσας ἱστορὰς ποιούμενος. binae reliquae Jaſus & Aegies nomen prae ſe ferebant. Pauſanias in Atticis Aeglen omittit, ubi aram hiſce Deabus ab Athenienſibus dedicatam deſcribit. τετάρτη δέ ἐστι τοῦ βωμοῦ μοῖρα Ἀφροδίτης καὶ Πανακείας. ἐστι δὲ Ἰάσους καὶ Ὑγείας καὶ Ἀθηνᾶς Παιωνίας. Meminit Panaceae etiam Deae Ariſtophanes in Pluto. Porro hujusce plantae ſpecies complures. nam Πάνακες Ἡράκλειον, & πάνακες Ἀσκληπίου, & Πάνακες χειρώνειον a Dioſcoride ubertim deſcribuntur. Addit Plinius Lib. XXV. cap. IV. Pharnaceum Pharnacis regis inventum, & Heracleon ſiderion, & Chironium Centaureum, ut falſus fuiſſe Lucanus videatur, dum panaceam a centaureis diſtinguit, *Et panacea potens & Theſſala centaurea.* nam Virgilius, cum *grave olentia centaurea* dixit, panaceam innuiſſe exiſtimandus eſt, ſed Liguſticam, quam in Apennino plurimam provenire Plinius teſtatur. Certe Scholiaſtes Nicandri χειρωνείαν καὶ κενταυρείαν καὶ πανάκειαν eaſdem plantas manifeſte facit. ſed cum panaceae nomen diverſi generis plantis, nec vi ac poteſtate medendi, nec forma ſibi invicem ſatis reſpondentibus ſit inditum, quarum etiam in numero, ut jam vidimus, centaureum, excuſari Lucanus poteſt, defendi vix poteſt, qui ſpeciem a genere diſtinguat. nam & Plinius cum Nicandro *centaureum* panaceae ſpeciebus accenſet. Ut autem Botanicis haec diſcutienda relinquamus, quod maxime ad propoſitum & rem praeſentem facit, Theophraſtus Hiſtoriae Plantarum Lib. IX. cap. XII. quatuor panaceae ſpecies recenſens, primam omnium enumerat panaceam Syriacam, de qua Lactantius quoque noſter nunc agit, ut & Plinius Lib. XII. cap. XXVI. ubi is inmerito reprehenditur a Dalecampio, quod unguentis panacen annumerarit, ingrati odoris, ſi quid illi credimus, plantam. atqui Theophraſtus Hiſt. Plant. Lib. IX. cap. X. de panace. χρήσιμοι δὲ καὶ πρὸς τὸ ἰρινὸν μύρον, διὰ τὴν εὐωδίαν. ἰσχυρότερον δὲ τό σπέρμα τῆς ῥίζης. γίνεται δὲ περὶ Συρίαν. Vides Theophraſtum cum Plinio ſentire, agere autem Plinium de Syriacâ Panacea, vel inde liquidum fit, quod plantas Syriae odoratas eo ipſo ac proxime praecedenti capite deſcribat. Nec dubitandum quin & Maronis locus jam a me in medium prolatus, de Syriaca panacea intelligendus ſit, quod *odoriferam* eam illic appellet. Syriacum aut nihil aut minimum differre ab Heraclea facile agnoſcet, qui utriuſque deſcriptionem in Dioſcoride Plinioque accuratius paullo perpendet. certe opoponax ſive lacrima ſuaviſſimi odoris ex hac & illa colligebatur. de oleo panacite agit idem Plinius Libro XIII. cap. VII. Scite igitur Lactantius Phoenici in Syria nidificanti panaceae plantae Syriacae, & quidem, ut jam vidimus, odoratiſſimae copiam inter ceteras herbas ſuaveolentes jam recenſitas facit. Videor alicubi legiſſe panaceae cum myrrha vim nonnihil fuiſſe communem. ſed locus nunc quidem non ſuccurrit aut in promptu eſt. Gaudeat interim Lactantius foediſſimo naevo liberatus. nunc ad reliqua pergamus. HEINS. palmaria haec & digniſſima Heinſii ingenio atque eruditione reſtitutio eſt, quaeque doceat, corruptas veterum Codicum ſcripturas ſaepe optimas ſagacibus Criticis ſubpeditare emendationes locorum ceteroquin conclamatorum: nam in primis edd. Romm. Veneta, Juntina, Aldina, Pithoei, & reliquis hactenus inepte edebatur, *myrrhae paſcua grata nimis*, quod miror in ſua editione retinuiſſe Bunemannum. *ſociam* praeferebat Cl. Oudendorpius, nempe, *vim myrrhae ſociam addit.* & quia *ture* in MSS. legitur, conjecerat,

Et ſociam myrrhae vim, panacea, tenes.

vel *tuam* cum MS. Bartholinio. *tuae* Francio placebat. *panaceam* vero egregie vindicavit Heinſius, quam inter haec aromata etiam recenſet Marcellus de Medic. v. 52.

Irim, caſtoreum, ſcillamque, opium, panaceam.

& de qua legi meretur Bodaeus ad Theophraſt. Lib. IX. cap. 12. pag. 1071. & cum obſervatione hac Heinſiana conferenda ſunt, quae habet Salmaſ. ad Solin. T. II. p. 901 & 902. & de Homonym. Hyles Iatr. cap. XL. optime igitur Baſilius Zanchius in ſua Phoenice,

Indigenae Phoenica vocant, quae ture Sabaeo,
Ambroſiaeque comis
Veſcitur, & panace, & ſucco beneolentis amomi:
Nec fera fata timet.

89. *Protinus in ſtrato corpus mutabile nido*] *inſtractis corpus mobile* Voſſianus. Quid ſi Voſſianas membranas ſecuti legimus, *Protinus inſtructo bis corpus mutabile nido.* vel *corpus non mobile. corpus indotabile* Hafnienſis. Lincolnienſis, *corpus mortabile*, ut & Mediceus. unus Vaticanus, *ſtratis corpus mirabile.* forſan pro *reparabile.* Viderint ſagaciores, an vulgata ſcriptura loco ſit movenda. HEINS. *inſtratus corpus mutabile mole* in Maerano. *inſtrato* tres edd. Romm. *in ſtratis* Medic. Suecic. ſec. *in ſtrato* Ven. Junt. Ald. & ceterae edd. *inſtructo* conjecerat Francius. ut v. 77. *Conſtruit inde ſibi ſeu nidum* &c. Ovid. XV. Met. 401. *pando nidum ſibi conſtruit ore.* egit etiam de hoc loco N. Heinſ. in Epiſt. CCCCLXXII. ad Graev. Tom. IV. Syllog. pag. 536. ubi refellit nuperi caſtigatoris, ſed quem non nominat, in libello Geographicarum Obſervationum conjecturam *in ſtactes nido*, quam

Vitalique toro membra quieta locat.

Ore

quam non inmerito ineptam vocat, ſive ille voluerit nidum ipſum Phoenicis e ſtacte conſtructum fuiſſe, quod praecedere debuiſſet ſupra, ubi auctor nidum deſcribit; ſive id referatur ad aromata nido inſtrata, tunc enim bis idem diceret poëta, quia *ſtacte* nihil aliud, quam lacrima myrrhae, cujus cum panacea jam ſupra mentionem fecit. Haec tangunt Jac. Gronovium, qui in Diſſertatione Epiſtolari II. ad Livium, in Tom. IV. ed. Drakenb. pag. 124. recuſa, legebat,

Protinus in ſtactes corpus dotabile nido.

& *in ſtactis nido* pro odoribus omne genus referto exponit. *ſtacte* autem eſt myrrha, quae ex arbore fluit, vel unguentum ex myrrha. ut docuerunt Brodaeus Lib. V. Miſcell. cap. 7. Caſp. Hofmann. Lib. III. Var. Lect. 5. & Bodaeus ad Theophr. Hiſt. Plant. Lib. IX. p. 982. & ſic per *Oronteam myrrham* ſtacten intelligit Broukhuſ. apud Propert. II. El. I. 3. ejuſmodi certe conjecturae intempeſtivam potius oſtentant eruditionem, quam ingenium poëticum, aut judicium Critici emendandis poëtarum locis idonei. nam longe ſimplicioris & nativae magis elegantiae eſt *ſtratus* vel *inſtratus nidus*, quodque adhaeret Ovidio in Phoenicis deſcriptione Lib. XV. 399.

Quaſſaque cum fulva ſubſtravit cinnama myrrha,
Se ſuper inponit, finitque in odoribus aevum.

niſi forte eum offenderit, *inſtratum nidum* ſic ſimpliciter dici, pro inſtratum cinnamo, amomo, myrrha, & ex ceteris aromatibus exſtructum. ſed ita *inſtratus torus*, veſtimentis nempe, tapetibus, & ſimilibus, apud Suet. Aug. 73. ad quem vide Patrui mei notas in Claud. cap. 18. deinde corrigendum cenſet Gronovius *corpus dotabile*, vel quia cinnama, amoma, ceteraque aromata Phoenici quaſi pro dote erant, quum credatur per hunc veluti ignem ire ad nuptias, quia v. 165. *Mors illi Venus eſt.* vel quod ſint quaſi ultima munera, quae in rogum ſuum confert. quae omnia quam contorta ſint & aliena, nemo non videt. & recte ibidem Heinſius vix Latine eo ſenſu dici *corpus dotabile* notat, atque ex codicis Voſſiani veſtigiis potius tentat *male mobile*, vel *jam debile*. cui favere poſſent illa Claudiani in Phoenicis Idyllio v. 46.

Hic ſedet, & blando Solem clangore ſalutat
Debilior, miſcetque preces.

vel etiam *reparabile*, quod defendere liceret ex Ovid. XV. Met. 392.

Una eſt quae reparet, ſeque ipſa reſeminet, ales.

& eodem Claudiano II. de Laud. Stil. 414. de Phoenice,

Sic ubi foecunda reparavit morte juventam.

ſupra v. 61.

Ut reparet lapſum fatis vergentibus aevum.

idem *vegetabile* legebat Lib. III. Advers. cap. 8. pag. 457. ſed retinendum puto *mutabile*, quod major codicum numerus & vetuſtae editiones ſervant, quibus accedit Bodlejanus, in quo *motabile*. ſic apud Claudian. Idyll. de Phoenice v. 54.

Accipe principium rurſus, corpuſque coactum
Deſere, mutata melior procede figura.

& hoc ſuadent ſequentia, in quibus mutatio Phoenicis deſcribitur a v. 95. uſque ad 105. ubi inter alia,

Inde reformatur, quali fuit ante figura,
Et Phoenix ruptis pullulat exuviis.

iterum Claudian. Idyll. de Phoenice v. 25.

Sed pater eſt proleſque ſui, nulloque creante
Emeritos artus foecunda morte reformat.

90 *Vitalique toro membra quieta locat*] *Nidalique toro* Voſſianus. unde olim conjeceram, *Natalique toro.* ſic apud Statium Theb. IV. de Semele,

Uſque adeone parum cineri data mater iniquo,
Nataleſque rogi?

nam *Nidalis torus* vix Latine dicitur. ſed nihil potius mutandum. *Vitalem torum* pro mortuali dixit. Barthius ad Claudianum p. 987. corrigebat, *Vitalique rogo*, quaſi mortui non imponerentur toris. Fragmentum Petronii Traguriatum: *tamen bene elatus eſt vitali lecto, ſtragulis bonis.* Ibidem: *Interim, Stiche, profer vitalia, in quibus volo me efferri.* ſic apparatum mortualem vocat. tum legendum *membra vieta.* de quibus plura in Adverſariis. habes & *vieta membra* apud Horatium. HEINS. *In talique* Medic. Suecic. ſec. & Maeran. unde *Feralique* etiam conjecerat Heinſ. vel *Cunalique toro.* adſtipulatur nonnihil Ovid. XV. Met. 405.

Fertque pius cunaſque ſuas, patriumque ſepulcrum.

quod eleganter imitatus eſt Baſilius Zanchius in Phoenice:

Atque ara nidumque ſimul, cunaſque recentes,
Et nova buſta locat.

& ſic in Claudianeo de Phoenice Idyllio v. 63. olim tentaverat Barthius,

Parturiente rogo cunis natura laborat,
Aeternam ne perdat avem.

ſed quod curis tamen ſecundis repudiavit. *In locoque tali* primus Vaticanus. *Inque tali loco* ſecundus. *Nidalique* Cod. Suecic. in Act. Jenenſ. ſed *vitali toro* recte ab Heinſio adſertum, quod & in tribus primis Ro-

Ore dehinc ſuccos membris circumque ſupraque
Injicit, exſequiis inmoritura ſuis.

Tunc

manis, Ven. Junt. aliiſque edd. vetuſtis, neque opus eſt *rogo* ſubſtituere cum Barthio. *vitalis* enim Phoenicis *torus* eſt, quia ab exuviis ſuis renaſcitur, unde mox v. 95. vocat *corpus genitali morte peremtum.* hinc de Sole Phoenicem incendente Claudianus in Idyllio ſuo v. 57. *miſſoque volentem Vitali fulgore ferit.* optime igitur vitalis torus Phoenicis opponitur mortuali. *torus* ſaepe pro lecto, in quem cadavera conponebantur. Statius Lib. VI. Theb. 55.

Dammatus flammae torus, & puerile pheretrum
Texitur.

& v. 70.

Ceu grande exſequiis onus, atque inmenſa ferantur
Membra toro.

ut recte ex MSS. illic praetulit Barthius, pro *rogo. lectum* vocat Suet. Caeſ. cap. 84. & Albinov. Epiced. Druſ. 207. ut bene pro *luctu* reſtituit Heinſ. quem vide ad Ovid. II. Amor. El. 14. 39. ubi plura exempla congeſſit. & Cl. Oudend. ad Lucan. VI. 532. deinde praeclara & omnium Criticorum calculis adprobanda eſt Viri eximii emendatio *membra vieta* pro *quieta*, deleta tantum priore vocis litera, nam *quieta membra* hic nauci non ſunt. & ſic corrigendum monuit in notis ad Petron. cap. 43. & in Epiſt. ad Graev. pag. 536. *cremanda* conjecerat Francius, a vulgatae lectionis veſtigiis nimium pro more recedens. *quiete* in ed. Rom. 1474. *vieta membra* ſunt effoeta, ſenio & annis defecta. ſic enim ſupra v. 64.

Ac ſe reddiderint tempora longa gravem.
Ut reparet lapſum fatis vergentibus aevum &c.

eadem corruptela, qua hoc loco *quieta* & *vieta membra* confuſa ſunt, etiam in Tibulli Priapejo, quod legitur inter Luſus Ithyphallicos Carm. LXXXIII. v. 4.

Tepente cum jaceret abditus ſinu,
Venus fuit quieta.

quod perperam Scioppius Lib. III. Veriſ. cap. ult. pag. 131. tuetur, & *Venerem quietam* exponit, ut apud Propert. III. 4. 34.

Noctibus illorum dormiet ipſa Venus.

ubi nollem Broukhuſius vulgatam in hoc verſu Tibulliano etiam probaſſet. veriſſime Heinſius Lib. III. Adverſ. cap. 8. emendavit,

Venus fuit vieta.

ubi vocabulum hoc plurimis auctorum veterum locis reſtituit, & in notis ad Prudent. Pſychomach. praef. v. 47. pag. 98. *vietus*, ut exponit Feſtus, eſt *languidus & naturalibus privatus viribus.* Gloſſae Gr. Lat. pag. 633. ed. Vulc. τετηκὼς, *vietus*, *marcidus*, *marcens.* Serv. ad Virg. III. Aen. 31. *vietos* interpretatur *curvos per ſenectutem.* ſed voci huic quaſi perpetuum bellum indixerunt librarii, quam ſaepe tamen viri docti vindicarunt. ſic in Ennii verſibus apud Cic. de Senect. cap. 6. corrigit Scaliger de vers. a Gaza verſis pag. 92.

Quo vobis mentes, rectae quae ſtare ſolebant
Antehac, dementes ſeſe flexere vietae.

pro quo ſcripſiſſe Ennium *ſeſe flexere viaa*, ut *vaarus*, *ſeedes* in monumentis priſcis, cenſet Jac. Gronov. in Exerc. de Juda pag. 130. cujus inventi elegantiam ac venerem nemo perdite deperibit, ut nec amplector ſententiam Barthii, Scaligeri emendationem rejicientis ad Gall. Confeſſ. pag. 88. ac legentis *caecae flexere ruina.* in Lucretii loco ſub finem Lib. II. ubi *vetulae vitis ſator atque vietae* emendat Heinſius, praeferrem id ſane conjecturae Iſ. Voſſii caſtigantis *fatiſcae*, quia *fatigat* in MSS. apud Nonium in Fragmento Licinii Macri, voce *contendere* pag. 259. *quorum in corpore ita crebra ſunt vulnera vieta, novae cicatrici ut locus non ſit.* ut recte illic idem Voſſius ad libri ſui marginem pro *vulnera vitae.* qui ſimiliter apud Valer. Max. Lib. VI. cap. 28. praeferebat *obducta jam vietis cicatricibus bellorum civilium vaſtiſſima vulnera.* ut ex cod. Cauchiano etiam reſtituit Pighius. nam in vulgatis ſcribitur *vetuſtis cicatricibus.* quae alterius vocis gloſſa eſt. ſed Pighio acutior Barthius ſe opponit Lib. XXII. Adverſ. cap. 13. & *victis cicatricibus* mavult, ut nec in Petronio cap. 100. admittit *vietus & ſenex non erit gravis.* licet apud Terentium, *vetus*, *vietus*, *ac veternoſus ſenex* dicatur. & Ammian. Marcell. Lib. XVIII. cap. 5. *Sabinianus vietus quidam ſenex.* Martian. Capell. Lib. VIII. pag. 270. *Euan conſecutus pone vietus atque acclinis adſtabat, ſeu marcore confectus aetatis &c.* apud Senecam de brev. vit. cap. XII. *qui vietorum ſuorum greges in aetatum & colorum paria diducit.* ita Lipſius pro *vinctorum*, & *vietos* recte explicat exoletos. ut eidem Senecae Epiſt. 95. *agmina exoletorum per colores & nationes diſtincta* dicuntur. *aetatem vietam* habes apud Gell. Lib. III. cap. 15. ut corrigit Cuperus Lib. II. Obſerv. cap. 20. licet viri illuſtris, ſed indicti, emendationem rejiciat Jac Gronovius. ubi vulgo *aetate jam edita.* pro quo Lipſius *exita* vel *exacta.* Cic. de Senect. cap. 2. *ſed tamen neceſſe fuit eſſe aliquid extremum, & tamquam in arborum baccis terraeque frugibus maturitate tempeſtiva, quaſi vietum & caducum.* Sed, ne plura adcumulem, aliis etiam auctorum veterum locis vocabulum hoc adſeruerunt praeter Zinzerling. in Promuls. Crit. cap. 5. Pincierus Lib. I. Parerg. cap. 28. Gronov. ad Gell. Lib. XIII. cap. 2. & Cl. Oudend. ad Suet. Dom. cap. 4. p. 906.

91. *Ore dehinc* &c.] *Oreque dehinc* tres edd. Romm.

Tunc inter varios animam conmendat odores.
Depoſiti tanti nec timet illa fidem.
Interea corpus genitali morte peremtum
Aeſtuat, & flammam parturit ipſe calor;
Aetherioque procul de lumine concipit ignem.
Flagrat, & ambuſtum ſolvitur in cinerem.

Quos

Romm. ut ſupra v. 83. *Cinnama dehinc.* nam *dehinc* biſyllabum prima brevi, licet apud Claudianum alioſque occurrat. melius tame in unam contrahitur ſyllabam, ut *dein*, & *deinde*. vid. Heinſ. ad Ovid. VII. Met. 639. non dubito auctorem hic ante oculos habuiſſe illud Naſonis de Phoenice Lib. XV. Met. 400.

Unguibus & pando nidum ſibi conſtruit ore.

circumquaque ſupra Voſſian. *ſupraque circumque* ed. Rom. 1468. & verſ. ſeq. *obſequiis* Bodlej.

93. *Tunc inter varios*] idem Barthius ad Claudian. pag. 989.

Tunc Mithrae in varios animam commendat odores.

vix auſim adſenſum praebere. HEINS. Vulgatam quoque loco non movendam contendit Bunemannus. utinam tamen numquam infelicius Criticae litaſſet Barthius. nam *conmendare animam* ſic ſimpliciter poſitum ſine exemplo arbitror. & confirmari egregie poteſt haec conjectura ex Claudiani Idyllio de Phoenice v. 45.

Hic ſedet, & blando Solem clangore ſalutat
Debilior, miſcetque preces, ac ſupplice cantu
Praeſtatura novas vires incendia poſcit.

& praecipue v. 94.

Illic, ut perhibent, patriam de more reponit
Congeriem, vultumque Dei veneratus herilem,
Jam flammae commendat onus.

forte & *Pharios odores* praeſtiterit, quam *varios*. licet indicare poſſit odores diverſos in praecedentibus enumeratos. Statius Lib. II. Sylv. I. 161.

Quid Cilicum flores, quid munera graminis Indi,
Quodque Arabes, Phariique, Palaeſtinique liquores
Arſuram lavere comam.

ut pro inſulſa aliarum editionum lectione, *Phariique*, (*palam eſt vidique*) *liquores*, feliciſſima & indubitata emendatione primus reſtituit Seldenus de Diis Syris pag. 7. merito probata ab Heinſio Lib. IV. Advers. cap. 3. pag. 580. qui apud eumdem poëtam recte etiam corrigebat Lib. V. Sylv. I. 213.

Ver Arabum Cilicumque fluit, floreſque Sabaei,
Indorumque arſura ſeges, praereptaque templis
Tura, Paelaeſtinique ſimul, Phariique liquores.

ubi nunc perperam circumfertur,

— *Palaeſtini ſimul, Hebraeique liquores.*

quia ſic bis idem diceretur, neque *Hebraei* nomen ſcriptoribus illius ſeculi Latinis uſitatum ſit. idem Statius Lib. II. Sylv. 6. 87.

— *odoriferos exhauſit flamma Sabaeos,*
Et Cilicum meſſes, Phariaeque exemta volucri
Cinnama, & Aſſyrio manantes gramine ſuccos.

ubi *Phariam volucrem* hanc ipſam Phoenicem vocat. paſſim vero & ubique *Pharios* & *varios* confudiſſe librarios nemo neſcit. apud Virg. VIII. Aen. 685.

Hinc ope barbarica, Phariiſque Antonius armis.

ut pro *variis* conjecerat Heinſ. & firmare conatus ſum ad Lib. II. Anthol. Lat. Ep. 157.

Par ſcelus admiſit Phariis Antonius armis.

ſic differunt codices apud Sueton. Dom. cap. I. & Prudent. Lib. II. contra Symmach. 920.

Audio per Pharios Nilum diſcurrere campos.

ubi *varios* in Rottendorph. & Oxon. vide notas ad Claudian. IV. Conſ. Hon. 573. & Heinſ. ad Propert. pag. 669. mox *Depoſitam* Voſſian. *Depoſitum* Suecic. in Act. Jenenſ. *finem* vitioſe in ed. Venet.

96. *Flammas parturit ipſe calor*] *flammam* ſcripſi, & *Aetherioque* pro *Aerioque*. recte. HEINS. *flammam* in Voſſ. Medic. Vatic. Maeran. Lincoln. Bodlej. Barthol. & Suecic. in Act. Jenenſ. *flammas* in ed. Ven. Junt. Ald. ceteriſque. *pertulit* in Maerano & Lincoln. *protulit* cod. Lambec. & edd. Romm. in quibus etiam *corpus genitale*. *Aethereoque* Voſſ. Maeran. Bodlej. Suec. ſec. Vatic. pr. & Barthol. *Aetherioque* cod. Suec. in Act. Jenenſ. ut ſemper ſcribendum monet Broukh. ad Tibull. III. 4. 17. *Aëreoque* in edd. Romm. Ven. Ald. Pith. aliiſque *Aerique* vitioſe Junt. *ignes* Maeran. *volvitur* Suecic. ſec. *in cineres* primus Vatic. & Bodlej. ſed *in cinerem* magis quidem poëticum. Propert. II. El. 10. 31. *Deinde ubi ſuppoſitus cinerem me fecerit ardor.* Claudian. Idyll. vs. 103. *praebetur origo Per cinerem.* vide ad Lotich. Lib. I. El. 4. 81. *anguſtum cinerem*, ut Barthius volebat, non admittit Bunemannus, qui *ambuſtum* bene refert ad *corpus*, quod ſolvitur in cinerem. hinc, ut vitetur ambiguitas, praeferrem hoc loco *in cineres*, praeſertim quia ſequitur *Hos velut in*

maſ-

Quos velut in maſſam cineres in morte coactos
Conflat; & effectum ſeminis inſtar habent.

Hinc

maſſam cineres. vel *Quos.* ut in Voſſ. Medic. Vatic. pr. duobus Suecicis, Maeran. Bodlej. Lincoln. Haſn. & Barthol. *Hos* ed. Ven. Ald. Pith. & ceterae.

99. *Hos velut in maſſam cineres in morte coactos*] Codices noſtri *Quos velut.* praeterea Voſſianus, *cineres in morte coactus.* unus Vaticanus, *cineres de more.* alter, *caeleſti rore coactos. in monte* Oxonius. Forte, *in maſſam cineres ſine more coactos.* hoc eſt, in maſſam inconditam atque indigeſtam, ſic *ſine more furere, currere*, ſimiliaque. Poſſis etiam, *in maſſam cineres orbemque*, vel *cumulumque coactos.* ſed *ſine more* propius reſpondet Voſſianae ſcripturae: ſic apud Maronem, *Tempeſtas ſine more furit.* Barthius ad Claudianum pag. 989. minus bene, *ſine morte coactos.* mox corrigendum, *& effectum ſeminis inſtar habent.* cineres nempe. quod codex Haſnienſis & Bartholinius confirmant. *habet* in vulgatis perperam circumfertur, niſi mavis, *id effectum ſeminis inſtar habet.* HEINS. Voſſiani libri ſcripturam *in more coactus* exhibet etiam Cod. Suec. in Act. Jenenſ. unde *ſine more* elicere tentat Heinſius, pro in maſſam inconditam indigeſtamque. cujus tamen locutionis exempla merito quis deſideret. nam Virgilianum, *Tempeſtas ſine more furit*, alio dicitur ſenſu, pro extra ordinem ſaeva, & raro viſa, praeter morem, ſine exemplo. vide Patrui notas ad Ovid. I. A. A. 119. & quae dedi ad Medeam in Lib. I. Anthol. Lat. v. 318. Itaque praeferret Cl. Oudendorpius *non more.* ut apud Silium Lib. XII. 449. *vectis non more carinis.* ubi *ſine more* etiam Heins. Francius vero Vaticani codicis ſcripturam *de more* probabat, id eſt, ut ſolet Phoenix. ſic in Idyllio Claudiani v. 92. *patriam de more reponit Congeriem.* lectionem ſecundi codicis Vaticani *caeleſti rore coactos* ex librarii cerebro prognatam non opinor. ſed forte in ea latet *coeleſti ardore*, id eſt cineres in maſſam coactos conflat ſeu incendit *aetherio* Solis *lumine*, ut paullo ante dixit, unde ignem concepit. cui conjecturae favet Claudianus in Idyllio ſuo v. 56. ubi de Sole Phoenicem adflante:

——— miſſoque volentem
Vitali fulgore ferit. jam ſponte crematur,
Ut redeat, gaudetque mori feſtinus in ortum.
Fervet odoratus telis coeleſtibus agger,
Conſumitque ſenem.

Cl. Oudendorpius hinc eliciendum divinabat,

——— ſolvitur in cineres.
Hos velut in maſſam Cinyreo rore coactos &c.

ut *ros Cinyreus* ſit myrrha liquida, ut ſupra *gutta pinguis & vis myrrhae* v. 86 & 88. quae a Cinyra *nomen herile tenet*, ut Ovid. x. Met. 502. ita certe ingrata vocis *cineris* repetitio amovebitur. non obnitor tamen, ſi quis nihil potius innovandum cenſeat, nam *in morte*, eſt in ipſa morte, jam moriens, ſive dum moritur. ut *oculi in morte natantes* ſaepe apud poëtas. *oculi in morte minaces* Lucano Lib. II. 26. Valer. Fl. I. 821.

In media jam morte ſenes, ſuffectaque leto
Lumina.

ſic in Carmine de Aeneide Virgilii v. 21. quod edidi Lib. II. Epigr. vet. 184.

——— ſi forte furenti
Erravit in morte dolor.

mox *Conſtat* cod. Barthol. *Conſtat refectum* Maeran. *effectum* etiam in Lambec. *at effectum* edidit Bunemannus. *habet.* Haſn. Barthol. & edd. Romm. Ven. Junt. Ald. Pith. aliaeque. Heinſianas conjecturas hic equidem non ſequor. ſed multo minus Francii hariolationem *& inflatum.* Neſcio autem an intellexerit Heinſius *cineres habent effectum, inſtar ſeminis*, ut ſecunda emendatione voluiſſe videtur, quo ſenſu an *effectum habere* recte hic dicatur dubito, tunc enim diſtinguendum eſſet, *id effectum, ſeminis inſtar, habet.* vel potius conjunxerit *inſtar ſeminis effectum*, ut *inſtar effectum* dicatur pro elaborato, artificioſe ex cineribus illis quaſi conpoſito. quo modo *effecta* dicuntur, quae manu artificis veluti elaborata ſunt. ut apud Ovid. VII. Met. 129.

Sic ubi viſceribus gravidae telluris imago
Effecta eſt hominis, foeto conſurgit in arvo.

ubi vide Patrui mei notas. ſed quia id aliquanto durius videtur, unice probo laudoque primi codicis Vaticani ſcripturam, *& ad foetum ſeminis inſtar habet.* ut innuat cineres hos in maſſam coactos, & a Sole accenſos, habere inſtar ad foetum, ſeu ad prolem recidivam propagandam. *fetum* enim abiit in *fectum* vel *effectum*, ex more librariorum paſſim literam *c* ante *t* ponentium, ut & in aliis vocibus errori anſam dederunt. vide Cl. Oudend. ad Sueton. pag. 155. & 729. adjuvat hanc lectionem Claudianus Phoenicis Idyllio v. 23.

Hic neque concepto foetu, nec ſemine ſurgit,
Sed pater eſt proleſque ſui.

Tacitus VI. Ann. 28. de Phoenice: *confecto quippe annorum* (adde cum Heinſ. *annorum M.* id eſt mille) *numero, ubi mors propinquet, ſuis in terris ſtruere nidum, eique vim genitalem adfundere, ex*

quo

Hinc animal primum ſine membris fertur oriri,
Sed fertur vermi lacteus eſſe color.
Creverit inmenſum ſubito cum tempore certo,
Seſe ovi teretis colligit in ſpeciem.
Inde reformatur, qualis fuit ante figura;
Et Phoenix ruptis pullulat exuviis.

Ac

qua foetum *oriri*, *& primam adulto curam ſepeliendi patris*, *neque id temere*, *ſed ſublato murrbae pondere*, *tentatoque per longum itinere*. ubi pro *ſuis in terris* Heinſius in notis ineditis legebat *ſurculis turis* vel *tureis*. ex Plinio Lib. x. cap. 2. *ſeneſcentem caſia turiſque ſurculis conſtruere nidum*. & *ſublato ſaburrae pondere* pro *murrbae pondere*. quod tamen vindicant Melae verba, *oſſa priſtini corporis incluſa myrrba Aegyptum exportat*. *ad foetum* autem pro ad ſobolem novam, ut *foetu melior Trachin* pro foecundior Senecae in Troad. 817. & contra *foetibus inutiles vaccae* apud Columellam Lib. vi. de R. R. cap. 21.

102. *Sed fertur vermis*] *vermi* in priſcis exemplaribus. concinne. HEINS. ſic Medic. uterque Vatic. & Suecic. alter a m. pr. Maeran. Lincoln. & Barthol. Francius adſcripſerat, *Dicitur & vermi lividus eſſe color*. vel *Cui ſimilis lacti dicitur eſſe color*. audaci nimis licentia.

103. *Crevit in immenſum*] *Creverit immenſum* Voſſianus cum editione Romana, & aliis quatuor codicibus. quo alludit & Oxonienſis libri illud, *Creverit in maſſam*. *Creſcere immenſum*, & *in immenſum* dicitur. Naſo Lib. v. Faſtor.

Creverat immenſum; comitem ſibi Delia ſumpſit.

Idem *in immenſum creſcere* Metam. iv. dixerat. *ardere immenſum* & *immenſum vivere* in Tacito occurrit, cum idem Naſo Metam. ii. alterum ſit ſecutus:

Ardet in immenſum geminatis ignibus Aetne.

recte igitur *Creverit immenſum* libri veteres, ſed tunc verſu proximo reponendum, *Seſe ovi teretis colligit in ſpeciem*. quamquam ſcripti cum vulgatis *ſeque* agnoſcant. HEINS. *Creſcit & immenſum ſubito cum corpore* Maeranus. *Creſcit in inmenſum* pr. Vatic. ut in notis praefert Bunemannus, ſed in contextu *Creverit*. in ed. Ven. Junt. Ald. Pith. ceteriſque *Crevit in immenſum*. Sed recte Heinſius *Creverit inmenſum*. quia id praeter Voſſianum ex auctoritate reliquorum codicum eſt, Medicei nempe, Suecici ſecundi, Hafn. Barthol. Lambec. & Suecici in Act. Jenenſ. probaturque a tribus primis editionibus Romanis. & hoc magis placebat Cl. Oudendorpio, qui ad firmandam locutionis hujus frequentem variationem adſcripſerat ex Apulejo Lib. iv. pag. 63. *inmenſum procedit in dies opinio*. ubi alii *in inmenſum*. Lib. x. pag. 220. *Nam video in immenſum damni procedentem querelam*. & de Doctr. Platon. pag. 627. *in inmenſum augeri*. Livium Lib. xxi. 33. §. 7. *in inmenſum altitudinis dejecit*. ubi *inmenſum altitudinis* ex MSS. adfert Drakenb. vide hic Bunemanni notas. Ovid. iii. Am. 12. 41.

Exit in inmenſum foecunda licentia vatum.

ubi etiam ſubſtituere liceret,

Creſcit in inmenſum.

ut Lib. iv. Met. 660.

—— tum partes auctus in omnes
Crevit in inmenſum.

ſed alterum conſtanter ſervant codices. *inmenſum gliſcere* eſt apud Tacit. iv. Ann. cap. 27. *ſubito cum corpore certo* etiam in Hafnienſ. *Seque ut ovi* Medic. Suec ſec. & uterque Vatic. metro invito. *Seque ovi* edd. Romm. Ven. Junt. Ald. Pith. & ſequentes. Francius vero totum locum ſic conſtituebat,

Creverit inmenſum ſubito mox tempore &c.

vel,

Crevit in inmenſum ſubito cum tempore, certam
Seſe ovi teretis colligit in ſpeciem.

105. *Qualis fuit ante figura*] *quali figura* ſcribendum, vel *qualis figurae*. HEINS. ſic etiam Francius. ſed parum refert, & ſervata lectione vulgari diſtingui poteſt,

Inde reformatur, qualis fuit ante, figura.

nam *velut fuit ante* eſt in ſecundo Vaticano. Claudianus Idyll de Phoenice v. 54. *mutata melior procede figura*. ſequenti verſu *poſitis exuviis*, pro *ruptis*, idem Francius. ut apud Virg. ii. Aen. 473.

Qualis ubi in lucem coluber mala gramina paſtus &c.
Nunc poſitis novus exuviis nitiduſque juventa
Lubrica convolvit ſublato pectore terga.

ſed illic agitur de ſerpente pellem exſuente, cui *poſitae exuviae* optime conveniunt, hic vero, quia modo praeceſſit,

Seque ovi teretis colligit in ſpeciem,

nihil aptius dici poteſt quam *ruptis*: ut ova per matris incubantis teporem excluduntur, & ex rupto putamine prodit pullus. Columella Lib. viii.

 cap,

Ac velut agreſtes, cum filo ad ſaxa tenentur,
Mutari tineae papilione ſolent.
Non illi cibus eſt noſtro conceſſus in orbe,
Nec cuiquam inplumem paſcere cura ſubeſt.
Ambroſios libat coeleſti nectare rores,
Stellifero teneri qui cecidere polo.
Hos legit, his alitur mediis in odoribus ales,
Donec maturam proferat effigiem.

Aſt

cap. 5. §. 14. *animadvertat, an pulli roſtellis ova percuderint, & auſcultetur, ſi pipiant. nam ſaepe propter craſſitudinem putaminum erumpere non queunt.* ubi *rumpere* in cod. vetuſtiſſ. Sangermanenſi, ex quo etiam *ova pertuderint* praeferendum. Claudianus Praefat. III. Conſ. Honor. v. 4.

Nam pater, excuſſo ſaluit quum tegmine proles,
Ovaque maternus rupit biulca tepor.

ubi *excluſo* vel *excuſo tegmine*, aut *germine*, conjiciebat Heinſius. ſed *excuſſo* bene vindicavit Patruus. neque etiam cum eodem Heinſio illic *maturus* pro *maternus* tentandum eſt. de erucae mutatione in papilionem Plinius Lib. XI. cap. 32. *Haec eruca, quam chryſalidem appellant, rupto deinde cortice evolat papilio.* Talia igitur hic mutare velle contra omnium codicum fidem, & mentem poëtae, nimia ſane corrigendi intemperies eſt.

107. *Ac velut agreſtes cum filo ad ſaxa tenentur*] *cum ſolo* Voſſianus mendoſe, ſi quid video. nec bene homines eruditi *ad taxa tenentur. taxus* enim non *taxum* dicitur. mox iidem *tineas* pro *pennis* repoſuere, quod ſcripti editique codices perperam amplectuntur. Eſt enim Naſonem hic imitatus Lactantius, ut alii jam monuere, qui Metam. XV. (372.)

Quaeque ſolent canis frondes intexere filis,
Agreſtes tineae, res obſervata coloni,
Ferali mutant cum papilione figuram.

Fuit cum legendum arbitrarer,

Mutari aureliae papilione ſolent.

HEINS. *agreſti* Maeran. *agreſtis* Bodlej. & *tenetur. cum ſolo ad taxa* cod. Suecic. in Act. Jenenſ. *taxa* legendum monuit Thomaſius, ut in margine ed. Pith. qui in textu edidit *ſaxa*, & *pennae.* ſed *tineae* in marg. ut ex loco Ovidii jam emendaſſe Covarruviam idem Thomaſius notat. Francius vero,

Haud ſecus agreſtes, cum filo in fronde tenentur,
Mutari tineae papilione ſolent.

quia apud Naſonem,

Quaeque ſolent canis frondes intexere filis.

Motari pro *Mutari* in Bodlej. *Motare & papilionis* Voſſian. *pennae* Maeran. Bodlej. edd. Romm. Ven. Junt. Ald. Gall. & Bunem. ſed *tineae* praeferendum ex Ovidio, apud quem de bombycibus male intellexiſſe Regium notavit Micyllus. non tamen Codicibus MSS. debetur haec lectio, ſed Thomaſio, unde in Raphelengiana, Demſteri, Barthii, & Heinſii editionibus expreſſa fuit. eam firmat Theophraſtus Lib. II. Hiſt. Plant. cap. VI. καὶ μεταβάλλει διὰ πλειόνων ζώων. οἷον, ἐκ κάμπης γίνεται χρυσαλλίς. εἶτ᾽ ἐκ ταύτης ψύχη. *& mutantur per animalia plura: ut cum ex tinea eruca, dein ex ea papilio gignitur.* ubi confer quae habet Bodaeus pag. 84. quem locum vel ideo adſcripſi, ut adjuvarem nonnihil Heinſianam conjecturam,

Mutari aureliae papilione ſolent.

quia tinea prius in erucam ſive chryſalidem, id eſt aureliam, mutatur, antequam rupto cortice evolet papilio, ut dicit Plinius.

109. *Non illi cibus eſt*] *eſt* deeſt Voſſ. & Vat. ſec. dein *cuique* Vat. pr. *cuique in pulmen* corrupte in Suecico ſecundo.

111. *Ambroſios*] *Ambroſiae* Maeran.

112. *Stellifero teneri*] *tenues* Voſſianus & Oxonius. bene. mox ex ſcriptis, *his alitur mediis in odoribus ales.* HEINS. *tenues* etiam ex v. c. adfert Gallaeus, & ex Suecico Acta Jenenſia. quod recte probat Heinſius. nam ſic *tenuis aqua, tenuis nebula, pluvia*, &c. Virgilio, Ovidio, aliiſque paſſim. *tenues quum cecidere* Francius. *qua cecidere* Hafn. in quo etiam *alitur mediis*, & in Barthol. Medic. Voſſ. Suecic. ſec. & in Act. Jen. Maeran. Bodlej. biniſque Vaticanis. neque aliter in edd. Romm. quod concinnius, quam *his mediis* jungi, ultimamque in *alitur* ſequente vocali produci. ut male in ed. Ven. Junt. Ald. Pith. Demſt. Rapheleng. Barth. & Gallaei. mox *perferat* Voſſ. Suec. ſec. Maeran. Hafn. Barthol. uterque Vatic. & v. c. Gallaei. ſed perperam. *proferre partus, ſobolem*, & ſim. paſſim apud poëtas. Ovid. VIII. Met. 460. *Protulit hunc genetrix.* Claudian. Paneg. Prob. & Olybr.

Aſt ubi primaeva coepit florere juventa,
Evolat ad patrias jam reditura domos.
Ante tamen, proprio quidquid de corpore reſtat,
Oſſaque, vel cineres, exuviaſque ſuas,
Unguine balſameo, myrrhaque & ture ſoluto
Condit, & in formam conglobat ore pio.
Quam pedibus geſtans contendit Solis ad urbem,
Inque ara reſidens, ponit in aede ſacra.

Mi-

Olybr. 146. *& magnos proferrent ſidera partus.* ut in optimis codd. nam male *praeberent*, & *praeferrent* in aliis, vel *proderent cum ſidera partus.*

115. *Aſt ubi primaeva*] *Has* Voſſ. Suecic. in Act. Jen. & v. c. Gallaei. *Atque ubi* mallet Bunem. ſed vide ſupra ad v. 43. *Aſt ubi Sol pepulit.* ſic v. 142. *Aſt ungues roſeo* &c. *ceperit* Voſſ. *juventus* idem & Suecic.

116. *Evolat ad primas jam reditura domos*] *ad patrias domos* cum ſcriptis potioribus & prima editione. mox *ture ſoluta*, non *ſoluto*, Oxonius. HEINS. *ad patrias* omnino legendum, ut in Voſſ. Suecico utroque, binis Vatic. Maeran. Haſn. Barthol. & Lambec. *Et volat ad patrias* Bodlej. *nam reditura* Vat. ſec. *Evolat : ad patrias* tres edd. Romm. *ad primas* male in ed. Ven. Junt. Ald. Pith. ceteriſque. ſimili variatione apud Ovid. xv. Met. 402.

Corpore de patrio parvum Phoenica renaſci.

ubi in codice Bibl. Caeſareae *Corpore de primo* legi teſtatur Lambecius. ſed perperam. Tacitus vi. Annal. 28. de Phoenice agens, *tentato per longum itinere, ubi par oneri, par meatui ſit, ſubire patrium corpus, inque Solis aram perferre atque adolere.* Lactant. Epit. Ovid. Met. Lib. xv. Fab. 37. *ibique in templo ejus* (Solis) *monumentum patris reponit.* vid. Heinſ. ad Claudian. Idyll. v. 52. dein *Oſſa vel & cineres* Suecic. ſec. *Oſſa ſua & cineres* &c. & ſeq. verſ. *ſoluta* Francius, qui etiam conjecerat *in maſſam conglobat.* ut ſupra v. 99.

Quos velut in maſſam cineres in morte coactos
Conflat.

aere pio Maeran.

121. *Quam pedibus geſtans contendit Solis ad ortus*] Haſnienſis *intendit.* venuſte, ut τὸ *iter* ſubintelligatur. *ſolis ad urbem* Barthius, probabili conjectura. Heliopoli enim id fieri inter ſcriptores convenit. ita etiam Iſ. Voſſius ad Melam Lib. iii. cap. 8. pro *ponit in aede ſacra* codices ſcripti promit. HEINS. *Quae pedibus geſtans* Bodlej. *Hanc* Francius. *conſcendit* Maeran. Heinſianum *intendit*, ſubintellecto *iter*, placebat Cel. Oudendorpio, ut apud Ter. Andr. ii. 2. 6. *quo nunc primum intendam.* Cic. i. Catil. 12. *ſi iſte, quo intendit, in Manliana caſtra pervenerit.* Salluſt. Jug. 102. *pervenit in oppidum Cirtam, quo initio profectus intenderat. iter intendere* plene dixit Livius Lib. xxxvi. 21. idem legendum exiſtimabat *dum tendit*, minore diſtinctione poſt *ſacra* poſita. Claudian. Idyll. v. 74.

Auctoremque globum Phariae telluris ad oras
Ferre juvat, velox alienum tendit in orbem.

ut praefert Heinſ. pro *pergit.* deinde certiſſimam Iſ. Voſſii & Barthii ad Claudian. pag. 995. emendationem *Solis ad urbem*, obnitentibus licet codicibus ſcriptis, & editionibus ſingulis, in quibus *Solis ad ortus* hactenus vulgatum fuit, non dubitavi in contextum tandem recipere, quam miror neque ab Heinſio, aut noviſſimo editore Bunemanno reſtitutam eſſe. quod ne temere feciſſe videar, cavebunt loca auctorum veterum id jubentia. Herodotus Lib. ii. cap 73. ἐξ Ἀραβίης ὁρμεώμενον, ἐς τὸ ἱρὸν τοῦ Ἡλίου κομίζειν τὸν πατέρα, ἐν σμύρνῃ ἐμπλάσσοντα, καὶ θάπτειν ἐν τοῦ Ἡλίου τῷ ἱρῷ. Achilles Tatius ſub finem Lib. iii. in deſcriptione Phoenicis : καὶ τὴν πόλιν οὐ πλανᾶται τὴν Ἡλίου. ὄρνιθας αὕτη μετοικία νεκροῦ. ἕστηκεν οὖν ἐπὶ μετεώρου σκοποῦ, καὶ ἐνδέχεται τοὺς προπόλους τοῦ θεοῦ. &c. Pomponii Melae verba ſunt : *Cum adolevit, oſſa priſtini corporis incluſa myrrha Aegyptum exportat, atque in urbem, quam Solis appellant, fragrantibus arabio buſtis inferens ſeſe memorando funere conſecrat.* Tacitus Lib. vi. Ann. cap. 28. in deſcriptione Phoenicis : *in civitatem, cui Heliopolis nomen, advolaviſſe, multo ceterarum volucrum comitatu, novam faciem mirantium.* Lactantius Epitomator Ovidii xv. Met. Fab. 37. *Phoenix in Aſſyriae finibus nido ex odoribus facto, cum eſt ſenectute preſſa, ſupra recumbit : ex cujus ſanie alia renaſcitur, & viribus roborata, nidum in urbem effert Solis.* ubi male *orbem* in aliis. atque ita Claudianus in Phoenicis Idyllio v. 89.

Clara per Aegyptum placidis notiſſima ſacris
Urbs Titana colit, centumque accline columnis
Invehitur templum Thebaeo monte revulſis.
Illic, ut perhibent, patriam de more reponit

Con-

Mirandam ſeſe praeſtat, praebetque videnti:
Tantus avi decor eſt, tantus abundat honor.

125. Prin-

Congeriem, vultumque Dei veneratus herilem
Jam flammae commendat onus: jam deſtinat aris
Semina reliquiaſque ſui.

His plura poſſent addi veterum teſtimonia, quae membranis antiquis & editionibus omnibus, in mendoſam ſcripturam pertinaciter licet conſentientibus, praeponere aequum eſt. Neque dubito Baſiium Zanchium, in ſua Phoenicis deſcriptione Elegiam hanc ante oculos habentem, ſic quoque legiſſe, quantum ex imitatione colligere licet. Ita enim ille verſibus elegantiſſimis haec expreſſit:

Ille volans, Arabaſque legit, Panchaeaque rura,
Turis & arva petit:
Quaque Paraetonii ſeptemflua cornua Nili
Fertilis unda rigat:
Donec adorati praecelſam Solis ad urbem,
Templaque ſancta venit;
Atque ara nidumque ſimul, cunaſque recentes,
Et nova buſta locat.

plura de hac *Solis urbe* vide apud Salmaſ. in Exerc. Plinian. Tom. I. pag. 549. ed. Paris. ubi in Solini loco hanc ejus emendationem prae ceteris admittendam arbitror, *rogos ſuos ſtruit cinnamis, quos prope Panchaiam convectat in Solis urbem, ſtrue altaribus ſuperpoſita.* ſequentem verſum vitioſe exhibet codex Maeranus, *Inque materna reſidens* promit.* in Voſſ. Medic. & Suec. ſec. *arma promit.* ut Suecic. in Act. Jen. *promit* etiam in Vat. ſec. Lambec v. c. Gallaei edd. Romm. & Ven. *coma* Vatic. pr. *Inque avis reſidens* Vat. ſec. id eſt, *aris. Inque alma reſidens promit* Hafnienſ. & Bartholin. *aram* conjecit Francius, & majori licentia graſſatus, tamquam ipſe carmen conderet, ſequentia ſic conſtituenda adſcripſerat,

—— rutili ponit in aede Dei.

vel,

Inque ſacra urbe ſui ponit, & aede, Dei.

quae invenuſta vocis *urbis* repetitio eſſet poſt *Solis ad urbem.* Sed vera lectio eſt, quam Heinſius & alii exhibuerunt,

Inque ara reſidens, ponit in aede ſacra.

quamque probavit Patruus meus ad illud Ovidii xv. Met. 407. ubi ex hoc loco legit,

Perque leves auras Hyperionis urbe potitus,
Ante ſacras aras Hyperionis aede reponit.

diſtinctionem tamen in medio verſu tollendam opinor, ne dicatur *reſediſſe in ara*, ſed verborum conſtructio ſit, *& reſidens in aede ſacra ponit*, oſſa nempe & exuvias, *in ara.* ſic enim jubet Claudianus,

—— jam deſtinat aris
Semina reliquiaſque ſui, myrrhata relucent
Limina, divino ſpirant altaria fumo.

& hinc Mela dicit priſtini corporis oſſa in urbem Solis exportare Phoenicem, atque in adyto templi Heliopolitani aris fragrantibus inferre.

123. *Mirandam ſeſe praeſtat praebetque videnti.*] pro *videnti* Voſſianus *vehementis* cum Mediceo. *vehementem* Hafnienſis. *vehentis* Oxonius. editio Romana *vehenti.* unus Vaticanus *volucris.* locus mendoſus, nam aut *praebet* aut *praeſtat* erat dicendum, alterutro omiſſo. aut hoc aut illud ex ſcriptura codicum variante videtur obrepſiſſe huic loco, aut aliud neſcio quid vocabuli excidiſſe. puto *cuicumque tuenti* pro *praebetque videnti* legendum. praeterea *Mirandum ſeſe praeſtat* Voſſianus & alii nonnulli. nil muto. Verſu proxime ſubſequenti corrigendum, *Tantus avi decor eſt. abi* ſcriptum fuerat antiquitus, hinc *ibi* factum. Faciunt tamen cum vulgatis ſcripti codices, niſi quod unus Vaticanus *et.* quomodo conjiciebat Barthius ad Claudian. pag. 978. ſed noſtram reſtitutionem veriorem duco. poſſis etiam, *Tantus ubique decor*, idque arridet, ut verbum ſubſtantivum *eſt* hic amoveatur, quod hexametro proxime ſubſequenti rurſus occurrit. HEINS. *Mirandum* Maeranus, Lambec. Suecicus Heinſii, & in Act. Jenenſ. *videndum* Maeran. *praebet vehementes* Suec. in Act. Jen. *vehenti* etiam in cod. Lambec. edd. Romm. Ven. & Junt. Cl. Oudendorpio videbantur jungenda eſſe,

—— vehenti
Tantus avi decor eſt.

maſſam nempe paternarum reliquiarum. *vehenti* certe etiam in codd. & edd. vett. apud Buneman. & MS. Gallaei, qui ex alio v. c. adfert, *praebet vehementi.* Sed quem non offendat inepta illa tautologia *praeſtat, praebetque*, quorum alterutrum merito pro varia lectione habuit Heinſius, cujus tamen conjectura *cuicumque videnti* non ſatisfacit. idem enim hic diceret quod rurſus infra v. 150.

Talis in adſpectu ſe tenet uſque hominum.

Quia igitur in primo Vaticano pro *vehenti* legitur *volucris*, cogitabam an non commode ex veſtigiis vocis *praebetque* eiici poſſet *Phoebea*, ac proinde caſtigandum ſit,

Mirandam ſeſe praeſtat Phoebea volucris.

ita enim paſſim Phoenix *volucris Phoebea*, vel

Phoebe

125. Principio color eſt, qualis ſub ſidere coeli,
Mitia quem croceo Punica grana legunt.

Phoebo ſacra avis dicitur. ſupra v. 33.

Paret & obſequitur Phoebo memoranda ſatelles.

ſic Plinio & Tacito *ſacrum Soli id animal* eſſe dicitur. hinc apud Achillem Tatium Lib. III. p. 215. αὐχεῖ δὲ τὸν Ἥλιον δεσπότην, καὶ ἡ κεφαλὴ μαρτυρεῖ. ἐστεφάνωσε γὰρ αὐτὸν κύκλος εὐφυής. Ἡλίου δέ ἐστι ὁ τοῦ κύκλου στέφανος εἰκών. *Titanius ales* Claudiano in Phoenicis Idyllio v. 7. & Lib. II. de Laud. Stil. 419.

Conveniunt aquilae, cunctaeque ex orbe volucres,
Ut Solis mirentur avem, procul ignea lucet
Ales, odorati redolent cui cinnama buſti.

quem locum imitatus videtur Corippus Lib. I. pag. 17. ed. Demſt.

Ales ut expoſitos cum Phoenix innovat artus,
A buſto recidiva ſuo, concentus in unum
Stans avium ſpectat Solem, Soliſque volucrem.

ubi pro *expoſitos artus* vide an praeſtet *exutos* vel *effoetos*. niſi *emeritos artus* mavis cum Claudiano in Idyllio v. 25.

Emeritos artus foecunda morte reformat.

dein praeferendum *avi*. pro *ibi*, quod in edd. Romm. aliiſque. ut ſupra v. 76. *& obſit avi*. & ex Vatic. ſec. *bonos*. ne *decor*, *bonor*, & *color* auribus ingratiora ſint. apud Tacit. VI. Ann. 28. *Sacrum Soli id animal, & ore ac diſtinctu pinnarum a ceteris avibus diverſum*. ubi pro *& ore* Pichena *colore*. ſed recte Heinſius *decore*.

125. *Principio color eſt, qualis ſub ſidere coeli Mitia quem croceo Punica grana legunt*] Haec quoque ſunt inquinatiſſima. Proponam primo diverſas veterum exemplarium lectiones, ſi harum fortaſſis adjumento ad priſtinum nitorem hic locus revocari poſſit. pro *Mitia quem* Voſſianus & tres alii, *qui*. Bartholinius *legit*. Hafnienſis, *ſub foedere coeli Mitia cum*. unus Vaticanus, *Mitia ſub*. Scribendum utique, ni conjectura me fallit:

Principio color eſt, qualis ſub cortice laevi
Mitia quem croceum Punica grana tegunt.

poſſis & *ſub cortice lento*. quomodo apud Naſonem ſub finem Lib. X. Metam.

Qualem quae lento celant ſe cortice grana
Punica ferre ſolent.

qui locus etiam mendoſus circumferebatur. ubi plura ad rem curis ſecundis proferemus. propius tamen ad ſcripturam veterem acceſſerit, ſi legas *ſub vellere laevi*. & hoc quidem argute, cum vellera ſint hirſuta. In Catalectis Pithoei carmen exſtat de malis Punicis, ubi inter alia:

Sed forſan, quae ſint, quae poſcam mala, requiras:
Illa precor mittas, ſpiſſo quibus arta cobaeret
Granorum foetura ſinu, caſtriſque ſedentes,
Ut quaedam turmae; ſocio latus agmine quadrant,
Multiplicemque trabunt per mutua vellera pallam.

minus recte illic circumfertur, *Granorum foetura ſitu*. per *mitia grana Punica*, matura intellige. Gaſpar Barhius pag. 980. ad Claudianum tentabat:

Principio color eſt, qualis ſub ſidere caeli,
Mitia quem in croceo Punica grana legunt.

Color eſt qualis coeli ſub ſole. hoc eſt rubicundi aut purpurantis contra fulgorem aureum, qualem in croceo legunt Punica grana, cum mitia ſint poma. ſed nimis haec coacta ſunt. *vellere laevi* opinor Lactantii genuinum eſſe. HEINS. Locus ſane corruptus, ita ut vulgo circumfertur. cujus ſenſus eſſet, qualis color eſt, quem legunt, id eſt accipiunt, grana Punica mitia, ſeu matura, ſub croceo coeli ſidere, id eſt Oriente. quam verborum ſtructuram valde duram & contortam eſſe, nemo non videt, ut omittam *legere colorem* eo ſignificatu vix Latinum eſſe. Itaque ex veſtigiis MSS. in quibus *Mitia qui*, (ut eſt etiam in Mediceo & Suecico Actor. Jenenſ. *quem* in Hafnienſ.) legebat Cl. Oudendorpius, *qualis ſub ſidere coeli Mitia quum croceo*. qualis eſt color granis Punicis, quum homines ea legunt. *& ſub ſidere croceo coeli*, pro ſub plaga Orientali, quae colore croci paſſim deſcribitur. ita certe *ſideris* vox apud poëtas non raro occurrit. ut apud Lucan. II. 294.

Diductiſque fretis alio ſub ſidere reges.

& Lib. VII. 189.

Sub quocumque die, quocumque eſt ſidere mundi.

confer Barth. ad Claudian. p. 543. vel etiam *limine*. de quo vide Heinſ. ad Virg. VI. Aen. 255. Patruum ad Ovid. II. Am. 6. & plura notavimus ſupra ad v. 43. frequens autem locutio eſt *legere poma*. Ovid. XIV. Met. 658. *lecturum poma putares*. Propert. II. El. 23. 95. *Idaeo legiſti poma ſub antro*. vide notas Heinſ. ad Ovid. III. A. A. 703. & Interpr. ad Phaedr. Lib. II. fab. 2. mihi tamen videtur admittenda prima Heinſii conjectura *cortice laevi* & *tegunt*, licet a vulgata liberius recedat. eſt enim imitatio Ovidii Lib. Met. 736.

—— cum flos e ſanguine concolor ortus,
Qualem, quae lento celant ſub cortice granum,
Punica ferre ſolent.

Qualis ineſt foliis, quae fert agreſte papaver,
Cum pandit veſtes Flora rubente ſolo.

Hoc

ubi tamen *legunt* hoc loco praetuliſſe videtur. corticem illum laevem ac tenuem malorum Punicorum *ciccum* dici veteribus docet Gronov. Obſerv. ad Script. Eccleſ. cap. xx. p. 216. & vide notas ad Lib. III. Anthol. Lat. Ep. 58. 14. ubi mala Punica deſcribuntur. inepta ſunt, quae ex Barthio adfert Bunemannus, & merito repudiata ab Heinſio. Ceterum initio hujus loci illud *principio* valde friget, non enim ſequitur *deinde*, *praeterea*, vel ſim. ut ſupra v. 101. *Hinc animal primum* &c. & 150. *Inde reformatur* &c. neque etiam *principium* intelligi poteſt de recidiva e buſto parentis alite. ut apud Claudian. Idyll. Phoen. 53.

Accipe principium rurſus, corpuſque coactum
Deſere.

ubi *caducum* Heinſ. Itaque *Puniceus* tentaverat Heinſius. ſed quia *Puniceus color* & mox *Punica mala* aures offendunt, malim *Purpureus color eſt.* ita enim Plinius Lib. x. cap. 2. de Phoenice: *Aquilae narratur magnitudine, auri fulgore circa colla, cetera purpureus, coeruleam roſeis caudam pennis diſtinguentibus, criſtis faciem caputque plumeo apice cohoneſtante.* poſſet tamen *principio* de pectore vel anteriore Phoenicis parte, quae purpurea erat, exponi, cum collum ejus croceum, vel quod auri colore fulget, cauda vero coerulea roſeis diſtincta pennis. vid. Salmas. ad Solin. Tom. I. p. 548. ſequentia octo diſticha deſiderantur in codice Maerano.

127. *quas fert agreſte papaver*] *fecit* Medic.

128. *Cum pandens veſtit Sole rubente polus.*] Ne haec quidem praecedentibus ſunt ſaniora. Voſſianus:

Cum pandit veſtes flore rubente coelo.

Oxonius:

Cum pandit veſtes flore rubente polo.

quomodo & Hafnienſis cum Bartholinio, duobus Vaticanis & uno meo. Nimirum ſcripſerat Lactantius,

Cum pandit veſtes Flora rubente ſolo.

quam conjecturam cum ex meo codice tranſcripſiſſet in ſuum vir eximius Iſaacus Voſſius, ac cum nupero hujus Elegiae editore communicaſſet, is conjecturam hanc noſtram ſibi vindicavit, parum ingenue, niſi quod pro *polo* ſcribendum eſſe *ſolo* monere neglexit. per *veſtes Florae* intelligit flores, quibus ſolum vernum veſtitur. Credibile autem eſt tunicam Florae ex floribus fuiſſe contextam, cum in ſcaenis illa aut in picturis exhibebatur. Horis certe Florae ſatellitibus florea veſtis dabatur, qua de re copioſe egimus ad Faſtos Naſonis Lib. v. vs. 217. hinc Orpheo dicuntur,

Πέπλους ἑννύμεναι δροσεροὺς ἀνθῶν πολυτρέπτων.

Flore etiam veſtiti Sileni in theatra inducebantur dramate ſatyrico. *veſtiti floribus agri* apud poëtas frequenter occurrunt, & *veſtiti meſſibus*, ſimiliaque. Hinc corrigendus auctor Pervigilii Veneris loco penitus conclamato. quem poſt Pithoeum ex membranis longe veterrimis Petrus Scriverius ſic edendum curavit:

Hybla totos funde flores, quotquot annus attulit,
*Hybla florum * ſupereſtem, quantus Etnae campus eſt.*

priori verſu maluerim, *totus funde flores quotquot annus parturit.* quotquot flores totus annus parturit. certe in optimis membranis *totus*, ſed omiſſo τῷ *flores.* ſic *parturire arbor* & *ager* Maroni dicuntur. poſteriori verſu quantillae erat mutationis, *Hybla florum ſume veſtem*, vel etiam *prome veſtem.* nam in Pithoeano codice, *florum rumpereſte.* male Scriverius *ſubde meſſem*, vel *funde meſſem.* *veſtis araneae* apud Lucretium Lib. III. *veſtis anguis* libro eodem. pro barba Lib. v. *impubem molli pubeſcere veſte.* unde *inveſtis*, & *veſticeps*, & *veſtire.* hinc Virgilio:

Tunc mihi prima genas veſtibat flore iuventus.

pilo veſtiri apud Plinium. ſic & *amiciri*, de quo ad Naſonem. ſic retia vocat *veſtes nodoſas* animantium Nerinorum ſive piſcium Auſonius. *plumarum teneram veſtem* dat avibus Prudentius Pſychomachia. In hoc Lactantii loco infeliciter cedebat Barthio conjectura, corrigenti pag. 780. ad Claudianum,

Cum ſegetem veſtit Sole rubente polus.

mox, *velamine fulget* Voſſianus & alii complures. Oxonius, *humerus velamine fulget.* HEINS. in tribus edd. Romm. Veneta, Juntina, Aldi, Pithoei, & reliquis vulgatum fuit, *Cum pendens veſtit ſole rubente polus*, quas miror ſecutum eſſe Bunemannum. nullo ſenſu idoneo. egregia enim & ingenioſa eſt Heinſii emendatio, *Cum pandit veſtes Flora rubente ſolo.* & ſic corrigendum monuit ad Ovid. Lib. V. Faſt. 217. hinc & Dea Flora veſtem ſinuatam pandens in vetuſtis monumentis conſpicitur. adſtipulatur codex Mediceus, in quo, *Cum pandit veſtis flore rubente polo.* Francius conjecerat,

Cum terram veſtit flore rubente polus.

quod autem Heinſius queratur Gallaeum conjecturam ſuam perperam ſibi vindicaſſe, eamque ex codice

dice

Hoc humeri pectuſque decens velamine fulgent.
Hoc caput, hoc cervix, ſummaque terga nitent.
Caudaque porrigitur fulvo diſtenta metallo,
In cujus maculis purpura mixta rubet.
Clarum inter pennas inſigne eſt deſuper, Iris

Pin-

dice Iſaci Voſſii depromſiſſe, verum deprehendi, quum exemplar illud, in Bibliotheca Leidenſi hodie adſervatum, cui eam adleverat, & codicis ſui MS. variantes lectiones adſcripſerat, aliquando evolvi. *polo* tamen pro *ſolo* ex MSS. praeferebat Cl. Oudendorpius, ejusque gloſſam eſſe *coelo* in cod. Voſſ. ut Flora dicatur pandere veſtes *rubente polo*, id eſt, cum Aurora ſurgit. ſane apud poëtas paſſim *rubere* dicitur coelum, adventante Aurora. Claudian. Idyll. de Phoen. 5. *Unde rubet ventura dies.* hinc in Epigrammate antiquo in pſittacum (ita enim inſcribendum eſt) apud Pith. Lib. IV. pag. 153. legendum arbitror,

Indica purpureo genuit me litore (vel *limine*) *tellus*,
Candidus accenſo qua rubet orbe dies.

ubi nunc *redit* editum eſt. in Epigrammate Vomani de ortu Solis apud eumdem Lib. IV. pag. 163.

Roſcida puniceo Pallantias exit amictu,
Aſtriferum inficiens luce rubente polum.

ut in Petaviano ac Thuaneo codice pro *luce oriente* legitur. In alio Epigrammate Baſilii pag. 167.

Surgit ab Oceano Tithoni fulgida conjunx,
Et veſte ab roſea ſubrubet ipſe polus.

qui locus *veſtes rubente polo* hic oportune adferit. hinc eleganter Auctor Idyllii de Roſa v. 15.

Ambigeres, raperetne roſis Aurora ruborem,
An daret, & flores tingueret orta dies.

conjecturam Heinſii in Pervigilio Veneris *Hybla florum ſume veſtem* adjuvat codex Salmaſianus, in quo *ſupereſtem*. Lipſio etiam *prome* in mentem venerat. ſed quia in aliis codd. MSS. *rumpereſt* vel *rumpereſſe*, propius accedit Pithoei & aliorum emendatio, *rumpe veſtem*, ut de ingenti florum copia intelligatur; certe id melius quam *ſubde meſſem.* aut *rumpe veſtem.* quam vero *veſtem* hic dicit, *ſinum* vocant alii: ut in Epigrammate veteri apud Pith. Lib. IV. pag. 170.

Vere ſinum Tellus aperit, floreſque miniſtrat.

129. *Hoc humeri pectuſque decens velamine fulgent*] *Huic humeri* Hafnienſ. ex cod. Oxon. *humerus* Cl. Oudendorpius conjiciebat *humeros*, ut Phoenix *decens humeros & pectus* dicatur. notum illud Virgilii, *Os humeroſque Deo ſimilis. fulget* Medic. Suecicus Heinſii, Vatic. ſec. Hafniens. v. c. Gallaei, & Suecic. in Act. Jenenſ. recte. propter *nitent* itidem in fine ſequentis verſus. neque enim plurali opus eſſe patebit ex notis Cl. Oudend. ad Lucan. Lib. 1. 422. *haec cervix* Hafn.

131. *Fulvo diſtincta metallo*] bene *diſtenta* Voſſianus. ne bis eadem locutione uſum eſſe Lactantium culpemus. ſubjunguntur enim mox, *crura flavo diſtincta metallo.* Barthius commentario ad Claudianum pag. 981. totum diſtichon ſic conſtituebat:

Cauda retro erigitur, fulvo diſtincta metallo,
In cujus maculas purpura miſta rubet.

ſed non perſuadet. HEINS. *flavo* Suecicus Heinſii, Bodlej. *diſtenta* etiam Suecic. in Act. Jenenſ. quod bene praefert Heinſ. quia mox v. 141. ſequitur *flavo diſtincta metallo.* confer ejus notas ad Ovid. II. A. A. 209. & vide ad Lib. I. Anthol. Lat. Ep. 147. 28. fruſtra igitur Bunemannus propugnat *diſtincta*, licet mox addat, hic minus ſanam videri vocem. deſcribi Phoenicis caudam χρυσοπορφυρὴν, vel χρυσογχκὴν, ex Herodoto aliiſque illuſtrat Salmaſ. ad Solin. Tom. I. pag. 548. ed. Par.

133. *Clarum inter pennas inſigne eſt deſuper, Iris.*] *deſuper* alienum eſt hoc loco, cum proximo pentametro rurſus repetatur. videamus ſcriptos codices. Voſſianus mutilato verſu, *Harum pennas inſigne ſuperaris.* tres alii etiam codices *Harum* pro *clarum.* totidem *inſigneque deſuper.* Hafnienſis, *Has inter pennas inſignes deſuper.* deinde pro *alta ſolet* Voſſianus & Oxonius, *aura ſolet.* Mediceus, *axa.* Hafnienſis *archa.* tres alii, *ara.* in uno Vaticano, *atra.* Totus locus ſic videtur conſtituendus,

At varium pennas inſigne intervenit, Iris
Pingere ceu nubem deſuper acta ſolet.

Poſſis etiam:

Aëriam pennas inſigne intervirei.

aëriam nubem. Claudian. II. Rapt. Proſerp.

Ac velut innumeros arcu variante colores
Semita deſcretis intervirei humida nimbis.

ſed *viridante ſmaragdo* poſt ſequitur, ubi & τὸ *inſignis* iteratum occurrit. Iridis nomen Statio reddendum opinor IV. Silv. III. 97.

Hujus janua proſperumque limen
Arcus belligeri Ducis tropaeis
Et totis Ligurum nitet metallis.

Quan-

Pingere ceu nubem deſuper alta ſolet.

135. Al-

Quantus nubila quo coronat Iris.
Illic flectitur exitus viarum.
Illic Appia ſe dolet relinqui.

nam nunc circumfertur,

Quantus nubila qui coronat arcus.
Illic flectitur excitus viator.

parum concinne. arcus enim imbre non coronat nubila, ſed Iris arcu *aris* pro *iris* in Statio exaratum primo fuerat, ut in hoc Lactantii loco codex Voſſianus, inde *arcus* prognatus. HEINS. *Harum* in Medic. & Barthol. *Clarum inter pennas inſigne: deſuper* &c. in tribus edd. Romm. Locus hic non uno naevo foedatus eſt. nam *inſigne*, & mox *inſignis*, dein *alta ſolet*, & paullo poſt v. 144. *alta decus*, tum *deſuper* eodem hoc diſticho bis repetitum, librariorum oſcitantium turbatas manus nimis produnt. fluctuavit hic Heinſius, nam antea corrigendum notaverat, *At varium pennas inſigne interviret.* ſed in curis ſecundis *intervenit.* ut legendum etiam monuit ad Virg. VI. Aen. 132. vel *Aërium pennas inſigne ſupernitet.* pro quo dein ſubſtituit, *Aëriam pennas inſigne interviret.* nubem nempe. ſed *aërium* nimis recedere videtur a vulgato *Clarum.* Cum vero in voce *alta* minori in verſu varient admodum codices, quorum hi *aura* vel *ara*, illi *arcba* aut *atra* exhibent, non diſpliceret quidem ejus conjectura *Iris deſuper acta*, ſi reliqua per hanc medicinam ſanata eſſent. Itaque aliud quid latere ſuſpicor, nam *alta* hic ferri nequit, & ſi *deſuper* primo verſu retineatur, mutata diſtinctione totus locus ſic forte caſtigari poſſet,

Rarum inter pennas inſigne eſt, deſuper Iris
Pingere ceu nubem de ſupera arce ſolet.

vel,

Et varium in pennis inſigne eſt.

ut per *rarum* aut *varium* Phoenicis *inſigne* Iridi conparatum intelligamus criſtam in capite, ſeu circulum verſicolorem pennas & plumas ejus ambientem. quomodo apud Claudianum in Phoenicis Idyllio v. 21.

Antevolant Zephyros pennae, quas circulus ambit
Floricolor.

ut veroſimili conjectura Barthius, pro *coerulus ambit Flore color. tiaram* tamquam inſigne reginae avium. ut infra v. 149. *regali plena decore*, vocat Epiphanius, cujus locum bene emendat idem Barthius ad Claudian. pag. 982. τιάραν δὲ φέρει ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ πορφύραν κατέχει ἐπὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ. & ſic *criſtarum inſigne* de pavonibus dixit Palladius Lib. I, de R. R. Tit. 23. §. 2. ita *inſigne* de criſta galeae apud Silium Ital. Lib. X. 564.
Et clipeus terror Nomadum, atque inſigne ſuperbum.

quod ad faſces & ſecures retulit Heinſius, adprobante Drakenborchio. ſed cum Barthio, licet ei *ſupernum* legenti non adſentiar, de galea criſtata intelligendum notavit Patruus ad Virg. II. Aen. 590. ubi plura exempla vide. hoc vero *inſigne* Phoenicis *varium* recte dicitur propter pennas verſicolores, unde Iridi eleganter conparat hic poëta. nam Herodotus Lib. II. cap. 73. pennas Phoenicis coloris partim aurei cocco mixti, partim rubri eſſe tradit, ſi cum Salmaſio legamus, τὰ μὲν αὐτοῦ χρυσοκοκκὰ τῶν πτερῶν, τὰ δὲ ἐρυθρά. pro χρυσόκομα. licet Jac. Gronovius vulgatam retineat. ſed de collo Phoenicis croceo & pectore ejus purpureo id intellexit Salmaſius, non de cauda, ad quam praecedens diſtichon retulit. Achilles Tatius Lib. III. pag. 215. κεκέρασται μὲν τὰ πτερὰ χρυσῷ καὶ πορφύρᾳ. deinde recte me puto diſtinxiſſe & conjunxiſſe *deſuper Iris* &c. nam ſic *devolare picto arcu* dicitur in Epigrammate veteri apud Pithoeum Lib. IV. pag. 161.

Multicolor picto per nubila devolat arcu.

hinc de Iride Statius Lib. X. Theb. 83.

—— polumque
Linquit, & in terras longo ſuſpenditur arcu.

& v. 112.

Huc ſe coeruleo libravit ab aethere virgo
Diſcolor.

& ſeqq. *inque oculos penitus deſcendit inertes.*

malim etiam *Pingere ceu nubes*, ut in codice Hafnienſi. vel *Pingere ceu coelum.* quia *coeli* in primo Vaticano. ut in Epigrammate Baſilii de Iride ibidem apud Pithoeum:

Et picturato coelum velamine cingit.

pingere autem verbum eſt Iridi proprium, unde *picto ſpectabilis arcu* dicitur in Epigrammate Vomani. & Pompejani pag. 162.

Picta veſte decens, & multicoloribus alis.

hinc de eadem Iride *pictam ferruginem* recte vindicavit Broukhuſius apud Tibull. Lib. I. El. 4. 37.

Quamvis praetexens picta ferrugine coelum
Venturam admittat imbrifer arcus aquam.

licet Vulpius & noviſſime Heynius *picea ferrugine* praeferant. ſed vide notas ad Lotich. Lib. I. El. 9. 9 denique *de ſupera arce* conjeci ex *deſuper alta.* quia *deſuper* male repetitum fuit e verſu antecedente, & codicum nonnullorum *arcba* id ſuggerebat, ut *arcbe* fuerit ſcriptum pro *arce.* Ovid. II. Met. 306.

Albicat inſignis mixto viridante zmaragdo;
Et puro cornu gemmea cuſpis hiat.
Ingentes oculi; credas geminos hyacinthos,
Quorum de medio lucida flamma micat.
Aequatur toto capiti radiata corona,
Phoebei referens verticis alta decus.

Crura

——— *ſummam petit arduus arcem,*
Unde ſolet latis nubes inducere terris.

ita paſſim *ſupera arx*, *aetheria arx*, & ſim. de coelo. vide Patruum ad Ovid. III. Am. 10. 21. & ad Albinov. Epiced. Druſi v. 61. Sed pergamus ad ſequentia non minus corrupta.

135. *Albicat inſignis*] Barthius ibidem loci, *Albicat hinc jaſpis.* perperam. HEINS. *inſignis* ſine dubio tollendum propter praecedens *inſigne*, ut pariter mendoſum eſt *miſto*, nam *purpura miſta* paullo ante v. 132. & infra v. 143. *pavonis miſta figuram.* non enim tot eaedem voces tam parvo intervallo hic invenuſte recurrentes incuriae auctoris adſcribendae ſunt. pro *miſto* Mediceus *mirto.* Voſſian. & Suecic. in Act. Jenenſ. *miſtis.* Quid ſubſtituam haereo. Cogitabam tamen,

Albicat in primis criſtas viridante zmaragdo.—

Albet & Vatic. ſec. ſed recte *Albicat*, id eſt pulchritudine ſplendeſcit, vel candore oculos ferit. ut exponit Barthius Lib. LVI. Adverſ. cap. 7. de *criſtis* Phoenicis Plinius Lib. X. cap. 2. *auri fulgore circa colla, cetera purpureus, coeruleam roſeis caudam pennis diſtinguentibus, criſtis faciem caputque plumeo apice cohoneſtante.* ubi *apicem* vocat, quam mox *cuſpidem* noſter. *conum* Solinus. quia de media Phoenicis pluma in capite eminebat alia plumarum ſeries in apicem ſurgens. vide Salmaſ. Exerc. Plinian. Tom. I. pag. 546. hinc eleganter Claudianus in Idyllio, ubi Phoenicem innumero volucrum comitatu ſtipatam conparat cum Parthorum duce v. 84.

Talis barbaricas flavo de Tigride turmas
Ductor Parthus agit: gemmis & divite cultu
Luxurians ſertis apicem regalibus ornat.

bene etiam criſtas Phoenicis zmaragdus *viridare* dicitur. ut de pſittaco Ovid. II. Amor. El. 6. 21.

Tu poteras virides pennis hebetare zmaragdos,
Tincta gerens rubro punica roſtra croco.

ubi Heinſium *fragiles* emendantem, pro *virides*, recte refutavit Patruus ad Laberii epigramma apud Petron. cap. 55. p. 273. nam ſic *virides zmaragdo loricae* Claudiano II. de Laud. Stil. 89. & alibi. ſimiliter de pavone apud Phaedr. Lib. III. fab. 18. 7.

Nitor zmaragdi collo praefulget tuo.

ſequenti verſu pro *Et puro cornu* Heinſius etiam conjecerat, *Purpureo cornu.*

136. *Et puro cornu*] *Et patulo cornu gemmea cuſpis hiat* opinor ab auctoris manu fuiſſe. HEINS.

137. *Ingentes oculos credas geminoſque hyacinthos*] Recte omnino Voſſianus:

Ingentes oculi: credas geminos hyacinthos.

HEINS. optime ita reſtituit Heinſius ex cod. Voſſ. quod confirmatur a v. c. Gallaei & Suecico in Act. Jenenſ. male in vulgatis *Ingentes oculos credas, geminoſque hyacinthos.* nam poſt *oculi* diſtinctio ponenda, & *credas geminos hyacinthos* jungenda ſunt. elegans uſus τῦ *credas* in conparationibus. Virg. VIII. Aen. 691.

Alta petunt: pelago credas innare revolſas
Cycladas.

Ovid. I. Faſt. 573.

Quas quoties proflat, ſpirare Typhoea credas.

ſaepe ita Claudianus. ut in Paneg. Prob. & Olybr. 194.

——— *credas ex aethere lapſam*
Stare Pudicitiam.

II. in Rufin. 359.

Horribilis viſu, credas ſimulacra moveri.

Lib. I. R. P. 255. & Lib. III. 274. & in Apono. v. 49. *Facta manu credas.* atque ita apud alios ſaepe.

139. *Aequatur toto capiti radiata corona*] *Aequataque notho* Voſſianus & quatuor alii. Oxonius *aequataque nota.* unus Vaticanus, *Aequataque notho.* alius, *Aequaturque roteo.* etiam *capitis.* Videtur dediſſe Lactantius:

Aequaturque rotae capitis radiata corona.

vel, *Aequatura rotam.* HEINS. *Aequataque nota* Medic. Hafn. & Bartholin. *Aequataque notho* v. c. Gallaei, & Suecic. in Act. Jenenſ. ſed vitioſas codicum ſcripturas hic parum curandas opinor, ſi ad Phoenicis deſcriptionem apud auctores veteres adtendamus. invitus etiam ab Heinſio diſcedo, qui *rotae* aequari Phoenicis coronam radiatam conjecit; non enim rotae forma ſatis exprimit plumas in capite Phoenicis ſectas quaſi ac diviſas in criſtas & pinnas inſtar radiati Solis capitis. eodem modo ut in Epigrammate veteri de ave Phaſiana, non de gallo gallinaceo, ut male inſcripſit Pithoeus Lib. IV. Ep. vet. pag. 153.

Candida Phoebeo praefulgent ora rubore,
Criſta riget radiis, ignea barba micat.

Quia igitur ſequitur *Phoebei referens verticis* &c. pro vulgata lectione, *Aequatur toto capiti*, in qua deſidero indicari, cui radiatam capitis coronam aequet

Crura tegunt ſquamae fulvo diſtincta metallo;
Aſt ungues roſeo pingit honore color.
Effigies inter pavonis mixta figuram
Cernitur, & pictam Phaſidis inter avem.

145. Mag-

Phoenix, ne dicam *toti* ſcribendum fuiſſe, mihi reponendum videtur,

Aequatur Soli capitis radiata corona.

nam *capitis* in aliis codd. exſtat, & primo Vaticano. vel *Solis capiti.* ideo enim refert Phoenix decus Phoebei verticis, quia Solis radiis aequatur capitis ejus corona. favet conjecturae prae ceteris geminus Claudiani locus in Phoenicis Idyllio v. 17.

Arcanum radiant oculi jubar, igneus ora
Cingit honos. rutilo cognatum vertice ſidus
Adtollit criſtatus apex.

& Achillis Tatii Lib. III. pag. 215. ἐστεφάνωτο γὰρ αὐτὴν κύκλῳ δαφνῆς. Ἡλίου δέ ἐστιν ὁ τοῦ κύκλου στέφανος εἰκών. de corona hac Phoenicis radiata vide Salmaſ. ad Solin. pag. 547. & Bartholin. Lib. II. de Luce Anim. cap. 14. pag. 221. qui in ſuis membranis haberi teſtatur *Aequataque noto capiti radiata corona:* ipſe vero emendat, *Aequatur toto capiti* &c. quod in ed. Rom. 1470. & 1474. legitur. *Equata toto capiti* in prima Rom. 1468. tunc certe melius eſſet cum Cl. Oudendorpio, *Aptatur toto capiti.* qui tamen in corruptis veterum codicum lectionibus *aequataque notho*, vel *aequataque nota*, aliquid magis reconditum latere ſuſpicabatur, & de *Latoa* Apollinis *corona* cogitabat, vel, quod mihi magis arridet,

Aequat apex nimbum capitis radiata corona.

ut *apex* per adpoſitionem dicatur *radiata corona.* apex capitis, quae eſt radiatae inſtar coronae, aequat nimbum, divinum nempe Phoebei verticis. per *nimbum* enim Phoenicis criſtae intelligendae. ut apud Auſonium in Gripho v. 14. de Phoenice, legebat Scaliger,

Ales cinnameo radiatus tempora nimbo.

pro *nido.* probante Cupero Lib. II. Obſerv. cap. 16. qui non de fulgore colli rutilante, ſed de apice & criſtis Phoenicis recte interpretatur, ac de *nimbo*, divinitatis circa capita indicio, agit. de quo plura Grotius ad Germanici Imag. p. 39. Heinſ. ad Claudian. Conſ. Mallii v. 118. & Hemſterh. ad Luciani Timon. pag. 165. talis conſpicitur Phoenix radiato circa caput nimbo, nidi ſui rogo vel orbi inſiſtens, cum inſcriptione FEL. TEMP. REPARATIO, in elegantiſſimis Conſtantis nummis apud Patinum pag. 472. Beger. Tom. II. Theſ. Brand. pag. 813. & Bandur. Tom. II. p. 229 Tab. XI. N. 7.

141. *Crura tegunt ſquamae flavo diſtincta metallo*] *fulvo* Voſſianus & tres alii, quomodo & ſupra. Barthius ad Claudianum, *bis tincta.* deinde illuc redit, ut opinetur graviore mendo locum eſſe adfectum. mox codices priſci, *roſeo pingit honore color*, non *roſeus.* HEINS. *fulvo* recte ex Voſſiano cod. praefert Heinſius, ut in utroque Vaticano, & Suecico in Act. Jenenſ. nam *flavo diſtenta metallo* ſupra v. 131. pro *ſquamae* Heinſius codici ſuo adſcripſerat *plumae.* ſed *ſquamae* recte crura pedeſque Phoenicis, ut & pavonum, tegere dicuntur. *diſtincta* cum Barthio non eſt mutandum. Plinius Lib. X. cap. 2. de Phoenice, *caeruleam roſeis caudam pennis diſtinguentibus.* auctor Epigrammatis de ave Phaſiana,

Flammea ſic rutilum diſtinguit pinna colorem,
Ut vibrare putes ignea membra faces.

ubi *plumea membra* legendum ex cod. Salmaſ. nam praeceſſerat *ignea barba.* Seneca Hippol. 321. *Crura diſtincto religavit auro.* eodem ſenſu *diſtinguere* apud Horat. Lib. II. od. 5.

——— *jam tibi lividos*
Diſtinguet Autumnus racemos
Purpureo varius colore.

Ovid. Eleg. de Nuce v. 31.

Quaeque ſibi vario diſtinguit poma colore,
Audiat hoc ceraſus, ſtipes inanis erit.

ſeq. verſu *roſeo* in Voſſ. Suec. utroque Vatic. Haſn. Bartholin. vid. ſupra ad v. 10. *roſeo tingit* Bodlej. & Suecic. in Act. Jenenſ.

144. *Et miſtam Phaſidis inter avem*] ſcribendum *pictam avem* ex Voſſiano. nec Oxonius abludit, in quo *picta.* certat nimirum cum pavone ipſo phaſianus pennarum verſicolorium mira pulchritudine, & jam τὸ *miſta* proxime praeceſſerat. HEINS. optime *pictam* e duobus codd. pro *miſtam* revocavit Heinſius. quod confirmat v. c. Gallaei & Suecicus in Act. Jenenſ. nam verſu praeced. *inter pavonis mixta*, vel *miſta*, *figuram.* & v. 135. *miſto viridante zmaragdo.* ut in vulgatis. *picta* enim avis Phaſiana eſt verſicolor, ut *picta pavonis cauda* ſaepe apud poëtas. Phaedrus Lib. III. Fab. 18. 8. de pavone;

Pictiſque plumis gemmeam caudam explicas.

ſic ſupra v. 132. Iris *pingere nubes* dicitur. ubi vide. *picta floribus tellus* ſimili locutione. ut in Epigrammate apud Pith. Lib. IV. p. 170.

Ver pingit vario gemmantia prata colore.

& *picta roſaria gemmis* p. 175. Vomanus de laudibus Hortuli Lib. III. Antholog. Lat. Epigr. vet. Ep. 51. 12.

Pinguntque terram gemmeis honoribus.

ubi vide notas. Venantius de Paſchate v. 11.

Mollia purpureum pingunt violaria campum.

ubi vide Buchnerum. & Rivin. ad Pervig. Ven. p. 64. & 65. ita *picti* dicuntur homines, qui colore

va-

145. Magna etiam, terris Arabum quae gignitur ales,
Vix aequare poteſt, ſeu fera, ſeu ſit avis.

Non

variegatum habent corpus. ut docuerunt Salmaſ. ad Solin. Tom. I. pag. 189. Cerda ad Virg. II. G. 115. & Barth. ad Claudian. I. in Rufin. 313. id reſtituendum Avieno exiſtimabat Cel. Oudorpius in Deſcript. Orb. v. 274.

——— *ſic ſciſſa virum gens ultima terrae*
Incolit.

ubi *ſciſſa gens* notare quidem poſſet *diviſa*, quia pars Aethiopum altera ad Orientem, altera ad Occidentem habitat, praeferebat tamen *picta virum gens*, id eſt κυανέαις κατάστικτα φολίδεσσι, καὶ οὕτω ποικίλη. ut ait Scholiaſtes Dionyſ. Perieg. v. 183. qui dicit Aethiopes pelli pantherinae ſimiles eſſe. & hinc paullo poſt apud Avienum cum Heinſio ſcribendum *torrentur Solis habenis*, ut in codice Ortelii etiam legitur, non *terrentur*, ut edidit Pithoeus. Ceterum quod Phoenici figuram pavoni fere ſimilem tribuat poëta, confirmat Achilles Tatius pag. 215. φοῖνιξ μὲν ὁ ὄρνις ὄνομα. τὸ δὲ γένος Αἰθίοψ μέγεθος κατὰ ταῶνα, τῶν χροιῶν ταὼς ἐν κάλλει δεύτερος. ut recte legit Salmaſius in notis pag. 606. & exponit, magnitudine pavoni ſimilem, ſed coloris varietate ac pulchritudine pavonem ſuperare. nam male haec ceperat interpres. Auſonius Epiſt. XX. 10.

Nec quia mille annos vivit Gangeticus ales,
Vincit centum oculos, regie pave, tuos.

aquilae tamen magnitudine aequari Phoenicem tradunt Herodotus, Plinius, & Solinus. vide Barth. ad Claudian. pag. 979. qui Achillis Tatii verba etiam perperam exponit.

145. *Magnitiem terris Arabum quae gignitur ales*] *Magnitiem* (ita enim ſcripti codices fere, niſi quod in Bartholiniano *Magniem*) nomen avis Arabicae eſſe contendunt interpretes, nec tamen de qua ave locus hic intelligendus ſit, nobis palam faciunt; imo id ſe prorſus ignorare non diffitentur. *Magnitiem* a Lactantio poni pro magnitudine opinari forſan poſſimus. vocabulum inſolens, fateor, nec uſitatum, quomodo & *magnitatem* pro magnitudine Nonius Marcellus ex vetuſto ſcriptore. Fuit, cum arbitrarer exaratum primo hic loci fuiſſe *Mole etiam.* cui vocabulo cum ſemibarbarus literator interpretamentum adjeciſſet interlineare *magnitie*, id Lactantiano carmini poſtea temere inculcatum eſt. potuit etiam *magnitie* contracte pro *magnitudine* adſcriptum fuiſſe τῷ *Moli.* Ceterum per avem hanc Arabicam nihil aliud intelligebat Lactantius, quam ſtruthocamelum, ſive paſſerem marinum *ſtruthocamelum* enim, non *ſtruthiocamelum* membranae Plinii, ac aliorum vetuſtiores vocant. Qui licet in Africae deſertis frequentiſſimus occurrat ut propterea etiam *Libyca avis* poëtis Latinis, & Graecis ὄρνις Λίβυσσα paſſim dicatur, quomodo apud Julium Capitolinum *ſtruthiones Mauros* habes, tamen horum venatus haud rarus & in Arabia, praeſertim in Arabia deſerta, occurrebat. Certe apud Xenophontem libro primo de Expeditione Cyri in deſcriptione Arabiae, πλεῖστοι μὲν οἱ ἄγριοι ὄνοι, οὐκ ὀλίγοι δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι. Hinc Herodoto στρουθὸς ὁ Ἀράβιος. Athenaeus Lib. IV. ubi agit de Perſarum conviviis & luxu, πολλοὶ δὲ καὶ ὄρνιθες ἀναλίσκονται, οἵ τε στρουθοὶ οἱ Ἀράβιοι καὶ χῆνες. Pollux in Onomaſtico: Ἄραβες δὲ καὶ στρουθῶν δοραῖς ἀντὶ θωράκων καὶ ἀσπίδων ἐφράττοντο. Struthiocameli igitur tam Arabiae quam Libyae communes. ut fruſtra omnino ſit Barthius, qui Commentario in Claudianum (p. 981.) hic loci pro *terris Arabum* ſubſtitui volebat, *terris Afrum.* In India quoque Struthios inveniri Aelianus Lib. IV. cap. 37. Hiſtoriae Animalium teſtatur, & Philoſtratus de vita Apollonii. In Aethiopia eſſe complures Strabo & Diodorus Siculus adfirmant, unde Struthiophagi, gens in illo terrarum tractu haud ignota, nomen ſint mutuati. de Aethiopicis Struthionibus aeque ac Africanis agit in Naturali Hiſtoria Plinius. Garamantibus dat ſtruthiones Lucianus, Herodotus Macis. Illud autem egregie ſententiam noſtram confirmat de Struthio, quod a Lactantio ſubjungitur, *ſeu fera, ſeu ſit avis.* Rerum quippe naturalium ſcriptores ad unum omnes, qui de Struthiocamelo egerunt, dubitant vehementer, nec ſatis in comperto habent, terriſne terreſtribus an avibus id animal ſit accenſendum, uti & de veſpertilione ab iiſdem ambigitur. Haec cum ita ſeſe habeant, nec de alio animali quam de paſſere marino locus, de quo nunc agimus, Lactantii poſſit intelligi, perſuadeor omnino pro vocabulo nihili, pro τῷ, inquam, *magnitiem*, ſcribi oportere:

Magna etiam terris Arabum quae gignitur ales.

nam & apud Graecos ὄρνις μεγάλη, vel etiam στρουθὸς ἡ μεγάλη. ut ex loco Xenophontis jam quodammodo vidimus. neque aliter Ariſtophanes in Avibus, Aelianus Hiſtoriae Animalium locis compluribus, Philes in Jambis, alii. nimirum ut a ſtrutho minore, ſive paſſere, diſtinguant. Atque hinc Nemeſiano in Cynegeticis (v. 313.) *Libye magnarum avium fecunda creatrix*, quod ad ſtruthiocamelos potiſſimum referri oportet, ut & illud Plinii Lib. XXXVII. capio de gemma Aſpilate, *invenitur in nido Arabicarum alitum. magnas aves* pro vulturibus poſuit Plautus in Rudente, *Teque objiciam magnis avibus pabulum. vaſtam alitem* Claudianus Lib. II. in Eutrop. (310.) dixit, quomodo *magnam alitem* noſter:

Vaſta velut Libyes venantum vocibus ales
Cum premitur.

Ssssss 2

nam

Non tamen eſt tarda, ut volucres, quae corpore magno
Inceſſus pigros per grave pondus habent.
Sed levis & velox, regali plena decore,
Talis in adſpectu ſe tenet uſque hominum.
Convenit Aegyptus tanti ad miracula viſus;
Et raram volucrem turba ſalutat ovans.

Pro-

nam ut Elephas inter quadrupedes maximae molis, ſic inter alites Struthiocamelus. Plinius huic Phoenicem mole corporis ſecundam facit inter volucres, noſter aequare viſus hoc loco. Et haec hactenus. HEINS. inter palmarias Heinſii emendationes, quibus praeclarum in modum Elegiam hanc caſtigatiorem reddidit, haec ſane non ultimo loco praedicanda eſt, & cui obloqui, temerarium, aut aliud quid tentare velle, inutile eſſet. Illam igitur contextui auctoris reſtituere non haeſitavi. Fruatur enim rancore ſuo Barthius, qui ad Claud. pag. 981. & Lib. VIII. Adverſ. cap. 4. *Magnitiem*, vocem barbaram & inauditam, pro magnitudine, ut *minuties*, & ſim. amplectitur. qua certe ampliatam linguam Latinam fruſtra blanditur, niſi librariorum ſequioris aevi ſordibus pomoeria Latii foedare magis quam extendere glorioſum duxerit. nam in Lincolnienſi *Magnitie*. in aliis etiam codicibus, & vetuſtis edd. Romm. Veneta, Juntina, Aldina, Pithoei, ac ſequentibus pertinax hic error eſt. Francius tentaverat *Magna illam*, vel *Hanc etiam*, aut *Quin illam*. ſed nihil obſtat, quo minus *hanc* vel *illam*, Phoenicem nempe, ſubintelligamus. infeliciter quoque res ceſſit Bunemanno, qui invenuſtum ſane & illepidum reddidit poëtam, emendando *Magnam alitem, terris Arabum quae gignitur ales*. nam quis *alitem* in initio, & *ales* in fine ejusdem verſus, tum *avis* in ſequenti pentametro ferat? cautius certe egiſſet, ſi ſingularum literarum ductus in *Magnitiem* adcurate ſecutus exſculpſiſſet *Magna itidem*. quod propius adhaeret corruptae vocis veſtigiis, quam *etiam*. Sed adquieſcamus Heinſio, qui egregie & erudite docuit Struthiocamelum intelligi, quem Arabiae aeque ac Africae contra Barthium, ex Aeliano, Xenophonte, & Herodoto, recte vindicavit, additque in Epiſt. ad Gronov. Tom. III. Syllog. pag. 507. quod in notis monere neglexit, tabulas Arabiae chorographicas Struthiocamelos huic regioni frequentes exhibere: quamquam eos jure ſuo ſibi etiam vindicet Africa. unde in nummis antiquis ſtruthiocamelus inter aves ſymbolum Africae eſt, quemadmodum Ibis Aegypti. ut notat Morellius in Theſaur. Numiſm. Famil. Rom. Tom. I. pag. 172. de ſtruthiocamelo vide etiam Delrii & Claverii notas ad Claudian. Lib. II. in Eutrop. 310. *paſſerem marinum* vocari docuit Scaliger Lib. II. Lect. Auſon. Lib. II. cap. 7. cujus notam ad verbum deſcripſit Dacierius ad Feſtum in *paſſer marinus*. negavit tamen id Rittersh. ad Oppian. III. Cyneg. 497. ſed quem bene refutat Voſſ. Lib. III. de Idololatr. cap. 52. *ſeu fera* Suecic. uterque Vatic. & ceteri codd. nam male in ed. Pith Rapheleng. & aliis, *ceu fera*. in duabus edd. Romm. corrupte *ſeu vera*. *ſenſit avis* Vatic. pr.

147. *Non tamen eſt tarda*] male Voſſianus & alii complures, *parva*. HEINS. *parva* etiam Medic. Maeran. Suecicus Heinſii & in Act. Jenenſ. v. c. Gallaei, & pro varia lect. primus Vatic. *pigra* in ſecundo. *Nec tamen eſt pigra* Bartholin. Francius legebat,

Tarda tamen non eſt, ut aves &c.

mox, *per grave corpus* in Suecico Heinſii.

150. *Talis in adſpectu ſe exhibet uſque hominum*] Verſus paullo durior. nonnulli codices *in adſpectum*. *in adſpectu ſe tenet* Voſſianus cum Oxonio, quod praeſtat. *ſe praebet* editio Romana cum tribus ſcriptis, quod eſt *ſe probat*, quomodo Hafnienſis & Bartholinius. ex Vaticanis unus, *ſe dedit*. Barthius ad Claudianum (pag. 982.) parum feliciter conjectabat:

Talis ubi aſpectu ſe exhibet uſu hominum.

nec neceſſe verſu proximo cum eodem Barthio caſtigari, *tanti ad miracula viſi*. HEINS. *ſe docet* Maeran. *praebet* etiam in Medic. & ed. Rom. 1470. *prebet* Suecic. & duae edd. Romm. hoc eſt *probat*, ut Heinſ. Francius adſcripſerat,

Talis in adſpectum, talis in ora venit.

bene, ſi proprium caſtigaret carmen. in Venet. Juntina, Aldina, Pith. Rapheleng. Demſt. aliiſque *ſe exhibet*, verſu aſperiore: licet ita ediderint Gallaeus & Bunemannus. neque id temere rejiciendum notaverat Cel. Oudendorpius, ut apud Ovid. Epiſt. XVII. 116.

Tres tibi ſe nudas exhibuere deae.

ubi vide Patrui mei notas. & praecipue ad Lib. VI. Met. 43. *ſe tenet* tamen repoſuit Heinſ. ex Voſſ. & Oxon. quod in v. c. Gallaei etiam legitur, ideoque trium codicum auctoritatem editionibus vulgatis praetuli.

151. *Convenit Aegyptus*] *Hic venit* Voſſianus, & Mediceus. ſex alii, *Huc venit*. pro *ſalutat* Voſſianus, *reſultat*. HEINS. *Huc venit* Maeran. Suecic. uterque Vatic. Hafn. & Barthol. *Hinc venit Ae. t. ad m. niſus* ex MS. adſcripſerat Iſ. Voſſius. ut ex v. c. notavit Gallaeus. dein *reſultat* etiam

Sue-

Protinus exſculpunt ſacrato in marmore formam;
Et ſignant titulo remque diemque novo.
Contrahit in coetum ſeſe genus omne volantum;
Nec praedae memor eſt ulla, nec ulla metûs.
Alituum ſtipata choro volat illa per altum,
Turbaque proſequitur munere laeta pio.

Sed

Suecic. in Act. Jenenſ. *Et clara* Haſn. *tuba ſalutat* ed. Pith. vitio operarum. Francius conjecit,

Et raram volucris turba ſalutat avem.

ut *volucris turba* intelligatur de comitatu ceterarum avium, quibus ſtipata eſt Phoenix. male omnino. has enim mox memorabit. hic intelliguntur Aegypti incolae, & praeſertim ſacerdotes, quos ſollemniter convenire, ut ſacri volucris cadaver ad ſepulturam deferant, narrat Achilles Tatius Lib. III. in fine: *ἱερῶν δὲ παῖδες, Ἡλίου τὸν ὄρνιν τὸν νεκρὸν παραλαβόντες θάπτουσι.* idque ſequens diſtichon aperte indicat.

153. *Protinus inſcalpunt*] *exſculpunt* Voſſianus, Oxonius, ceterique magna ex parte. niſi quod in quibusdam *inſculpunt.* diximus ad Epiſt. XIV. Heroidum Naſonis vs. 128. HEINS. *exſculpunt* etiam Maeran. Suecic. Heinſii, uterque Vatican. Bartholin. V. cod. Galiaei, & Suecic. in Act. Jenenſ. quod praetulit Heinſius, tum Patruus meus & Cl. Oudendorp. ad illud Suetonii Claud. cap. I. *nec contentus elogium tumulo ejus verſibus a ſe conpoſitis exſculpſiſſe.* ubi in aliis *inſculpſiſſe.* ut hoc etiam loco *inſculpunt* in cod. Medic. Lincoln. Haſn. Lambec. & edd. Romm. Venet. ac Junt. ut correxerat etiam Francius. qui *titulo ſuo* pro *novo* ſeq. verſ. malebat. *inſcalpunt* ed. Ald. Pith. Rapheleng. Demſt. Gall. & Bunem. nihil vero frequentius, quam *inſculpere*, *inſcalpere*, *inſcribere*, & ſim. in codicibus MSS. ubique fere permutari. vid. Torrent. ad Horat. III. od. XI. v. ult. Heinſ. ad Claud. II. in Rufin. 342. alioſque. hic autem *exſculpere* praeferendum, quia per *formam* intelligit imaginem Phoenicis in marmore effictam, ut proprie ſtatuae, ſigna, vel imagines e lapide & marmore *exſculpi*, ſeu formari & fabricari dicuntur. Quinctilian. Lib. II. cap. 19. *Et ſi Praxiteles ſignum aliquod ex molari lapide conatus eſſet exſculpere, Parium marmor mallem rude.* ubi *exſcalpere* ed. Ald. Ovid. X. Met. 248.

Interea niveum mira feliciter arte
Sculpſit ebur, formamque dedit, qua femina naſci
Nulla poteſt.

ubi *ſcalpſit* etiam in MSS. & ſic gemmarum *ſcalptura* & *ſculptura* ſaepe confunditur. vid. notas ad Juſtin. XV. cap. 4. ubi quae ſub Salmaſii nomine in notis habentur, deſumta ſunt ex ejus Plin. Exerc. ad Solin. T. II. pag. 1046. ubi egregie docuit, quomodo haec diſtinguenda ſint. adde Caſaub. ac Patruum ad Suet. Galb. cap. 10. *inſculpere* autem literas, carmina, vel ſim. ſaxis aut marmori. ſic *foedus columna aenea inſculptum* Livio Lib. II. 33. §. 9. vel etiam *inſcribere.* de quo vid. Joh. Arntzen. ad Aurel. Vict. de Viris Illuſtr. cap. 42. in fin. & notas ad Lotich. Lib. I. El. 6. 84. *ſacrato marmore* cod. Maeran. vers. ſeq. *Et titulo ſignant* Voſſian. Bodlej. & Suecic. in Act. Jenenſ. ſed in cod. Haſnienſi vitioſa erat ſcriptura *coeli diemque.* quae neſcio an indicium praebeat in aliis fuiſſe *caelant*, pro *ſignant.* quod ſi voluerit, erravit librarius. nam *ſignare* proprium hac in re verbum eſt. ut apud Ovid. II. Met. 326. *ſignantque hoc carmine ſaxum.* ubi vid. Heinſ. qui hunc quoque locum illic adfert, & Patrui notas ad Lib. VIII. 539. ubi obſervat rectius ſaxa dici *ſignari* carmine aut titulo, quam ſaxis *ſignari* nomina aut titulos.

156. *Nec praedae memor eſt ulla, nec ulla metûs*] *nec memor ulla metus* Bartholinius & Vaticanus unus. Paulo ante ex Voſſ. *Contrahit in coetus.* HEINS. *Nec praedae minor eſt* Lincoln. *coetus* etiam Suecic. in Act. Lipſ. *in coelum* Bodlej. deinde omnino praeferenda eſt Bartholiniani & Vaticani codicum ſcriptura,

Nec praedae memor eſt, nec memor ulla metus.

& confirmatur a codice Lipſienſi apud Bunemannum, qui recte etiam probavit. primo membro innuit accipitres, aquilas, aut ſimiles rapaces volucres, altero columbas, aut quamcumque minorum avium turbam timidiſſimam. unde Ovid. I. A. A. 117.

Ut fugiunt aquilas, timidiſſima turba, columbae,
Utque fugit viſos agna novella lupos.

& Lib. II. 363.

Accipitri timidas credis, furioſe, columbas.

ſimilia huic loco ſunt iſta Claudiani in Phoenicis Idyllio v. 76. & ſeqq.

Innumerae comitantur aves, ſtipantque volantem
Alituum ſuſpenſa cohors &c.
Non ferus accipiter, non armiger ipſe Tonantis
Bella movent, commune facit reverentia foedus.

158. *munere laeta pio.*] Ita & ſcripti. corrigendum nihilominus, *murmure pio.* HEINS. fru-

ſtra

Sed poſtquam puri pervenit ad aetheris auras;
Mox redit iſta; ſuis conditur ille locis.
At fortunatae ſortis filique volucrem!
Cui de ſe naſci praeſtitit ipſe Deus.

Fe-

ſtra Heinſium ſic emendare notaverat Cl. Oudendorpius, qui *munus* hic recte exponebat officium proſequendi Phoenicem, ut avium Reginam, quo obſequio cetera laetatur turba. & ita Cellarius, qui pietatis & reverentiae officium interpretatur. ſupra v. 34.

Paret, & obſequitur Phoebo memoranda ſatelles,
Hoc natura parens munus habere dedit.

egregie hanc vocem Ciceroni reſtituit Graevius Lib. III. ad Fam. Ep. 13. *ſed etiam opera, conſilio, domum veniendo, conveniendis meis, nullum munus officii cuiquam reliquum feciſſe.* ubi antea legebatur *nullum onus*, vide illic plura hujus ſignificationis exempla. & ita de ſupremo pietatis officio apud Lucan. Lib. VIII. 741.

——— *extremo ſed abeſt a munere buſti*
Infelix conjux.

ubi vide notas Cel. Oudendorpii. & hoc patet praecipue ex verbo *proſequitur*, quod perperam Francius mutabat in *ſubſequitur*. nam *proſequi* proprie dicitur de illis, qui honoris & officii cauſſa aliquem publica pompa comitantur. ut ſaepe apud Suetonium, alioſque. vid. Cel. Drakenb. ad Liv. VI. 34. §. 7. Patruum ad Ovid. I. Am. 4. 62. & alibi. Retinui igitur ſcripturam priſtinam a codicibus & editionibus priſcis confirmatam. male vero Salmas. ad Solin. Tom. I. pag. 548. adfert, *volat illa per aethram.* nam in omnibus MSS. & edd. *per altum.* & mox ſequitur, *pervenit ad aetheris auras.*

160. *Mox redit iſta, ſuis conditur ille locis*] Caſtigatius omnino ſcripti,

Mox redit illa; ſuis conditur inde locis.

niſi quod *unde* codices nonnulli, mendoſe. HEINS. *Mox redit illa* Maeran. Medic. Suec. uterque Vatic. Suec. in Act. Jen & Hafn. in quo *unde*, quod & in Medic. Bartholin. *Mox redit illa, ſuis conditur illa locis. inde* Maeran. *conditur inque locis* conjecerat etiam Heinſ. ſed vera videtur hic lectio eſſe *Mox redit iſta*, nimirum turba avium comitantium, *ſuis conditur illa locis*, Phoenix nempe defuncta: cui quum juſta funebria peregiſſet recidiva Phoenix, & in puri aetheris auras evolaſſet, cohors ceterarum avium, officio comitatus defuncta, etiam ad ſua rediit. *illa locis* etiam in tribus edd. Romm.

161. *Haec fortunatae ſortis fatique volucris*] *At fortunatae ſortis* Voſſianus & ceterorum pars major. deinde Voſſianus idem, *filiſque volucrum. filiiſque volucrum* Mediceus cum Hafnienſi. *natiſque volucris* editio Romana. *felixque volucris* Maeranius. *felixque volucrum* duo Vaticani cum Bartholinio. Scribe:

At fortunatae ſortis filique volucrem!

& refer ad Parcarum filum. vide annotata ad Naſonis Heroid. XII. vs. 3. HEINS. *At fortunatae ſortis* etiam in Mediceo, Maerano, & Suecico Act. Jenenſ. *Haec* edd. Romm. Ven. Junt. Ald. Pith. aliaeque & *volucris. filiſque* Suec. Jenenſ. *natiſque* edd. Romm. & in Lambec. cod. unde ipſe Lambecius legit, *raraeque volucris*, id eſt volucris rarae & fortunatae ſortis, ſed parum feliciter. Iſ. Voſſius libro ſuo adſcripſerat,

A fortunatae ſortis finiſque volucrem!

cui id tribuere debuiſſet Gallaeus, qui malebat, *O fortunatae.* ut Francius, cui *finis* placebat. recte Heinſius *At fortunatae!* cujus conjectura *ſortis filique volucrem*, ut a Parcarum filis deſumta ſit locutio, adſtrui quidem poſſet ex Claudiani Idyllio, in fine:

——— *non ſtamina Parcae*
In te dura legunt, non jus habuere nocendi.

& Ovidii Lib. II. Amor. 6. 46. de morte Pſittaci:

Septima lux aderat, non exhibitura ſequentem,
Et ſtabat vacua jam tibi Parca colo.

ſed *letique* conjecerat Cl. Oudendorpius, merito dubitans, an *filum* ſingulari numero pro Parcarum ſtaminibus, exemplo veterum probari poſſit. licet *Parcarum fila, ſtamina, penſa,* & ſim. nota ſint. male igitur Bentlejus apud Manil. Lib. V. 328. ex ſuo ingenio emendavit, de Orpheo,

Et ſenſus ſcopulis, & ſilvis addidit aures,
Et Diti lacrimas, & Parcis denique filum.

pro vulgato *& morti denique finem.* Itaque *fati*, ut in vulgatis, vel *finis*, quod exhibent codices, hic ſervandum eſt. certe *finis, finire vitam*, de morte ac fato obvium. Vellej. Paterc. II. 123. *nec quidquam de fine, ſi fata poſcerent, recuſans.* Lucan. Lib. VII. 811.

—— *finemque ſui ſibi corpora debent.*

& ſic *finitio* pro morte in veteri Inſcript. apud Gruter. pag. 810. inſ. 10. ſeq. verſu *Cum de ſe* Medic. & Hafn. *De ſeſe naſci cui dedit ipſe Deus* conjecerat Francius.

163. *Femina*

Femina vel mas haec, ſeu neutrum, ſeu ſit utrumque;
Felix, quae Veneris foedera nulla colit.
Mors illi Venus eſt: ſola eſt in morte voluptas:
Ut poſſit naſci, adpetit ante mori.
Ipſa ſibi proles, ſuus eſt pater, & ſuus heres;
Nutrix ipſa ſui, ſemper alumna ſibi.

Ip-

163. *Femina vel mas haec, vel neutrum ſit mage felix*] Locus mirifice interpolatus. verſum mutilum ſic exhibet Voſſianus, *Femina ſeu maſculus eſt ſeu neutrum.* Oxonius, *Femina ſit aut maſculus ſeu forte neutrum.* neque aliter Macrianus & Mediceus: niſi quod in illis, *vel maſculus.* etiam Hafnienſis & alter ex meis. ſed ille *neutrumque*, hic *utrumque.* unde editio Romana, *Femina ſit vel maſculus haec ſeu forteque neutrum.* unus ex meis, *Femina ſit ſeu maſculus, ſeu ſit forte neutrum.* Vaticanus prior, *Femina ſit vel ſit maſculus ſeu forte neutrum.* alter Vaticanus, *Forma ſit vel maſculus eſt aut neſcio neutrum.* Bartholinius, *Maſculus an haec ſit vel femina forteve neutrum.* Omnia mendoſe & ab interpolatrici manu, quamquam & Attis Fulgentio *ſemimaſculus* ſic dictus. Ut propius Voſſiani, omnium veterrimi, veſtigiis inſiſtamus, excidiſſe poſt τὸ *neutrum* ob cognationem ſyllabarum *utrumque* exiſtimo. ut ſcripſerit Lactantius: *Femina, ſeu mas haec, ſeu neutrum, ſeu ſit utrumque.* prorſus eodem modo, quo apud Naſonem de Hermaphrodito Metam. IV.

——— nec femina dici
Nec puer ut poſſit: neutrumque & utrumque videtur.

In Catalectis Pithoeanis antiquus poëta, neſcio quis, de Juliano, dum puellas muliebri veſte indutus venatur, caſtrato,

Femina virque prius, nec vir nec femina nunc eſt,
Fit neutrum, credi femina dum voluit.

ſic & Epitaphio Culicis in iisdem Catalectis. Auſonius Moſella:

Teque inter geminas ſpecies neutrumque & utrumque.

Auctor Vetulae:

Eunuchus porro cum non ſit femina, non vir,
Non animal, non planta, quid eſt? non eſt ſine vita.
Ergo quid eſſe poteſt? nihil eſſe poteſt, niſi monſtrum.

nec abludunt illa Naſonis:

Et quamquam neuter, mixtus uterque color.

Nec dubito cognationem litterarum in utroque hoc vocabulo occaſionem dediſſe corrumpendo apud Lucretium loco, qui Libro v. mendoſiſſime nunc circumfertur, ſive is ipſius eſt Lucretii, ſive ab alio quocumque inculcatus, uti Lambinus non immerito cenſebat, qui ſic edidit ex veſtigiis membranarum:

Androgynum neutrum, inter utrumque, ab utroque remotum.

Giphanius:

Androgynum inter utras nec utraque utrimque remotum.

Codex membranaceus:

Androgynem inter utras nec utramque utrumque remoti.

alii aliter. Forte:

Androgynen inter neutra, atque ab utroque remotum.

dicitur enim Ἀνδρογύνης καὶ ἀνδρόγυνος. & certe membranae etiam Voſſianae in hoc Lucretii loco *Androgynem.* Huc refer, quae in non veteri ſed adulterata inſcriptione de Aelia Laelia Criſpi, quaeque apud Claudianum de Eutropio occurrunt. HEINS. cum ed. Romana ab Heinſio indicata duae aliae Romanae conſentiunt, ut & codex Lambecianus, ed. Veneta, Juntina, aliaeque. alii adhuc aliter turbant. *Vel neutrum ſit mage felix* ed. Ald. Pith. Rapheleng. & reliquae. ſed feliciter Heinſius locum hunc, corruptiſſime hactenus exhibitum, reſtituit, vel, ut codici ſuo adſcripſerat,

Femina ſeu mas ſit, ſeu neutrum, ſeu ſit utrumque.

vel *ſeu neutrum, fors vel utrumque.* probavit ejus emendationem Patruus meus ad Ovid. IV. Met. 379. & confirmabunt eam, quae notavi ad Antholog. Lat. Epigr. vet. Lib. III. Ep. 176. & 177. unde patebit error in notis Heinſianis hic conmiſſus de Epitaphio Culicis in Catalectis, cum indicetur Epigramma Pulicis de Hermaphrodito, ubi ſimiliter occurrit, *Mas eſt Phoebus ait; Mars, femina; Iunoque neutrum.* ſeq. verſu, *Felix, quem Veneris foed. nulla colunt* in codice Maeranio. & mox, *ſola eſt in morte voluntas* in Bodlejano.

166. *Ut poſſit naſci, haec appetit uſque mori*] τὸ *haec* abeſt a ſcriptis omnibus. unus Vaticanus ejus loco, *quae appetit.* alter Vaticanus cum Bartholinio, *Ut naſci poſſit, appetit.* ſed hujuſmodi hiatus poëtis fuiſſe familiares, praeſertim ſub poſteriora tempora, ignorare nemo equidem poteſt, qui Chriſtianae poëſeos conditores diligenter evolvit. poſſis nihilominus, *percupit uſque mori.* Paulo poſt etiam malim, *Nutrix ipſa ſui ſemper, alumna ſui*,

Ipſa quidem, ſed non eadem, quia & ipſa, nec ipſa eſt;
Aeternam vitam mortis adepta bono.

ſui, pro *alumna ſibi.* HEINS. *Ut poſſet naſci, appetit* Medic. in Maerano quoque, Bodlej. Suecic. Vatic. aliiſque codd. deeſt *haec*, relicto hiatu. nam *haec appetit* in cdd. Romm. Venet. Junt. Ald. Pith. ceteriſque. *ſe cupit* Francio placebat. unde vero Heinſius ediderit *uſque mori* neſcio. certe in nullis codicibus ab eo collatis id inveni, & in omnibus editionibus legitur *ante mori*, quod reſtitui, probante etiam Cl. Oudendorpio. & hoc Phoenici melius convenit. ſupra v. 117. —

Ante tamen, proprio quidquid de corpore reſtat,
Oſſaque vel cineres &c. ...

deinde *Nutrix ipſa ſibi* Oxon. *ſemper* corruptum videbatur Barthio ad Claudian. pag. 995. Francius transponebat, *Ipſa ſui nutrix, ſemper alumna ſui.*

169. *Quia & ipſa nec ipſa eſt*] *Quae nec ipſa eſt* mutilato verſu Voſſianus, cum uno ex meis. Bartholinius, *quae eſt ipſa, nec ipſa eſt.* proximo pentametro vel invitis codicibus antiquis reſcripſerim, *mortis adepta loco.* non *bono.* paullo ante τὸ *ſemper* Barthius ad Claudianum habet ſuſpectum, & aliquid ſenſus arguti illic latere opinatur.

Habes, politiſſime Walli, quae ad concinnum ac venuſtum Lactantii poëmatium jam olim mihi obſervata huic chartae illinenda duxi. In pleriſque operoſior fui fortaſſe, ac liberalius mihi tibique indulſi, quam par erat. Sed & tecum homine amiciſſimo colloquenti nihil nimium videri ſolet, & die hoc feriato rerum otioſarum plus ſatis actum, quam nil actum, malui. Vale. Scribebam Holmiae Suecorum An. CIƆIƆCLXIV. a. d. XX. Quintilis menſis. HEINS. *quia eſt ipſa* duae edd. Romm.

170. *Aeternam vitam mortis adepta bono*] male Heinſius *loco* contra MSS. cui opponantur ea, quae notavit Cl. Oudend. ad Frontin. Lib. IV. cap. 5. §. 15. qui etiam nihil hic mutandum eſſe monuit ad Suet Dom. cap. 14. pro *adepta* cod. Voſſ. & Suecic. in Act. Jenenſ. *adempta.* perperam. *adipiſci mortem* locutio veteribus uſitatiſſima. vid. Gronov. ad Gell. Lib. I. cap. 24. & quae notavi ad Antholog. Lat. Epigr. vet. Lib. II. Ep. 214. duo ultimi Elegiae hujus verſus ab omnibus editi incuria operarum omiſſi fuerant in ed. Heinſiana. qui illos exemplari, unde curas has ejus ſecundas edidimus, manu ſua addiderat: licet de eorum ſinceritate dubitem, & Chriſtiani interpolatoris genium nimis redolere videantur. Ceterum ad finem hic legebantur in cod. Bibliothecae Caeſareae, teſte Lambecio, verſus Ovidii, quibus Phoenicem deſcripſit Lib. XV. Met. 391 — 407. additis nonnullis lectionibus, quae a vulgatis editionibus recedunt. & ſic in primis editionibus Romanis, aliiſque vetuſtioribus huic poëmatio iidem ſubjungebantur.

I N D E X
RERUM ET VERBORUM
IN NOTAS.

A.

A tenero ungue. 480.
A ſtirpe reciſus. 612.
Aberrare in vultus puellae. 173.
Abducere curas alio. 600. 601.
Abies pro navi. 580.
Ablatum faſtis nomen, eraſum. 310.
Ablativus abſolutus. 268.
Abluere & adluere. 337.
Abnuere hoſtem, abnegare. 72. 578.
Abruptae querelae. 534.
——— fibrae. 595.
Abruptum dicendi genus. 650.
Abripere, arripere. 15.
Abſcidere & abſcindere. 292.
Abſcondere Iden. 616.
Abſconderit, pro abſcondiderit. ibid.
Abſens piſcator. 670.
Abſentare, an Latinum ſit. 620.
Abſolvere Deos. 30.
Abſtruſi & obſtruſi receſſus. 147.
Abundantius. 282.
Academia, penult. brevi. 243.
Acanthus & balſamum. 180.
Accendere terras bellis. 68.
Accendere cohortes, hortari. 88.
Accenſus pulvis. 486.
Accingi facibus. 32.
Acclinis & acclivis. 138. 462. 526.
Accipere, recipere Deos & ſacra. 137.
Accitus & adſcitus conviva. 216.
Accola Rubiconis, non incola. 658.
Accommodus fraudi. 150.
Accuſativi Graecae inflexionis *Platona*, *Agamemnona*, & ſimilibus vocibus Graecae originis recte adhibentur, non vero originis Latinae, ut *Cicerona* &c. 655.
Acer voti. 63.
Acies ſidereae, fulgentes ſtellae. 5.
Acis fluvius, primam producit. 629.
Acta altius, & aucta. 240.
Actor & auctor. 119.
Actus aquae, pro ductu, vel de foſſis, quibus derivatur flumen. 159.
Acumen mentis. 587.
Acutum ſonare. 510.
Adamantina, ſolida & dura. 105.
Addicere bona fiſco, damnare. 257.
Addicere in ſervitutem. 307.
Adde, parum eſt. 286.
Addere, abdere. 106.
Addua fluvius. 485.
Adductus enſis, & addictus. 308.
Adducta & advecta annona. 402.
Adeo & ideo mutata. 610.
Adeſſe, de Diis, pro adjuvare vel punire. 140.
Adfectum amare, & adfectu. 695.
Adfectus, primae neceſſitudines. 999.
Adflari fulmine. 132.
Adflatus Solis, Lunae. 228.
Adflatus pro inſtinctu. 621.
Adfligi terrae, de haſta. 326.
Adfligi terrae, de homine. ibid.
Adgredi pro adloqui. 323.
Adhaerere aliquem. 31.
Adipiſci mortem. 1072.
Adire manus. 89.
Adjectiva duo conjuncta, parvum honeſtum, rigidum honeſtum, ſanctum juſtum. 46.
Adjectiva neutra pro adverbiis, laetum rubere. 2.
horrendum intonare, ſaevum fremere. 13.
atrum inhorruit. 14.
Adjunctus, addictus, & adductus, confuſa. 14.
Adlidere pectus pinu. 292.
Adluit aedes Boſporus. 337.
Admiſſae aquae. 502.
Admonere. 416.
Admonere equos ſtimulo. 714.
Admoniti quiſque. 287.
Adorare plebem. 923. 508.
Adoptatio Imp. Reipublicae cauſſa, non ſanguinis. 496.
Adpoſitiones. 123. 186. 203. 401. 487. 501.
Ad prima. 44.
Adridere, vultu hilari eſſe. 217.
Adſcenſu vincere montes. 115.
Adſcitus conviva. 216.
Adſiduus, pro adſiduo. 203.
Adſimulare ſcribendum, non adſimilare. 73. 666. 1043.
Adſpernari, non adſpernata rogantem. 260.

 Ad-

Adſtricta unda. 598. ſeq.
Adſtrictus enſis. 307.
Adſurgere alicui. 594.
Adtriti Achivi. 186. 797.
Adtollere facem. 541. 937.
Adtrita jugis & catenis colla, non adſtricta. 541.
Aduncae peltae Amazonum. 576.
Ad entare. 499.
Adverſa ſigna furori. 54.
Adverſa tela. 612.
Advena fluvius. 576.
Adverſus enſis. 612.
Advocare locum. 125.
Advolvere cumulos, alium alii inponere. 356.
Aëdoniae voces. 1043.
Aedes & ſedes, mutata. 191.
Aegaeae & Ogygiae aquae. 183.
Aeger animus. 91.
Aegeum & Jonium mare, ſaepe junguntur. 538.
Aegis Jovis & Palladis. 325. 611. 1025.
Aegida, & aethera, mutata. ibid.
Aequalis chorus. 589.
Aequare aliquem edendo. 337.
Aequor Oceani, aequora maris, & ſim. 659.
Aër & axis, mutata. 551.
Aera, ſtatuae publicae. 243.
Aere vetuſto florere, majorum imaginibus conſpicuum eſſe. 4.
Aeriſonae urbes. 449.
Aeſtas & aetas, mutata. 660.
Aeſtuare cum quarto caſu. 62.
Aeſtu amictus rejicere. 527.
Aeſtus letifer. 622.
Aetatum definitio. 688.
Agere fluctus. 169.
—— bellum. 423.
—— reum. 336. 385.
Agere pretium, conſtituere. 273.
Aggerare, & aggregare. 289.
Agit polum flamma, vertit, movet. 563.
Agmen aquarum. 672.
Agmine, & ordine, confuſa. 595.
Agnoſcere caſas. 390.
Agris redduntur coloni. 132.
Ahena effigies, ſtatua. 434.
Ait, omiſſum. 183.
Ala, & aula, confuſa. 326
Alae, copiae auxiliares. ibid.
Alae loquaces. 403.
Alanus miles. 364.
—— & alumnus, confuſa. ibid.
Alamanni, non Alemanni. 157. 412. 1020.
Alas regere. 848.
Albati milites & Senatores in pompa & diebus feſtis. 164. 194. 722.
Albet pruinis ager, & alget. 621.
Albicare, pulchritudine ſplendeſcere. 1065.
Ales litera. 236. 1015.
Alès Fama. 403.
—— Victoria. 507. 887. 1022.
Alio lumine. 521.
Alius Briareus, alius Camillus, pro alter. 372.
Aloïdae, Gigantes, brevis vitae fuerunt. 439.
Alterni pro utriuſque, & alterius, mutata. 205.
Alternis, & alterius. 353.
Alta ſuſpiria. 350.
—— & atra nox. 622.
Altae nives. 322.
Alma arbor. 1040.
Altum infernum. 317.
Alvus pro alveo, alvaria pro alvearia. 582.
Alumnus Oceani miles. 364.
Amandare. 620.
Amazones ſiſtris in bello uſae. 307.
Ambit Sol omnia. 154.
Ambitioſa & ingenioſa, mutata. 166.
Ambuſtus flammis. 144.
Amens terror. 57.
Amentare. 263.
Amittere pro dimittere. 767.
Amnis Vulcanius, de Aetnae igne undae inſtar defluente. 556.
Amoliri onus. 103.
Amſanctus. 597.
Amuleta ſuperſtitioſa, literis notata, pectori adpoſita. 729.
An, & aut, mutata. 485.
An, omiſſum primo loco. 29.
Anapis & Anapias, unus fratrum Catanenſium. 685.
Ancherium, Aucherium, Anthemium, & Aniciem genus. 3.
Ancipites arces. 148.
Ancipitia, quaecumque eventus dubii ſunt. ibid.
Ancyra. 321. 343.
Anguſtare animam. 545.
Anheli infantes, ejulatu. 575.
Aniciae gentis conſanguinei Faltonii. 1.
Anicius Probinus & Anicius Hermogenianus Olybrius, fratres. ibid.
Anicia gens. 3.
Anile gremium. 575.
Animae pro ventis. 562.
Animantes pro hominibus. 659.
Animantia pro animalibus. 1048.
Animare. 94. 633. 669.
—— & ornare. 166.
Animas ligant labra, de oſculis. 535.
Animi mens. 372.
—— anceps, animi nutans, & ſim. 224.
—— victus. 44.
Animoſum genus Hunni. 59.
Anne, quintus caſus ab annus, Dee, a Deus. 24.
Anniadae. 3.
Annis omnibus, quotannis. 465.
Annus Pharius, annona Aegyptia. 209.

Annus pro mundo. 85.
Annus & amnis, confuſa. 475. 476.
Ante tubas, aciemque. 61.
Antra fluminum vitrea. 201.
—— & undae, confuſa. 649.
—— Aeoli. 649. 1049.
—— pendentia, fornicata. 1048.
Antro Dictaeo nutritus Jupiter. 138.
Anxius cum caſu fecundo. 31.
Aperire coelum. 125.
—— & parare, mutata. ibid.
Apes in quercu aliiſque arboribus mellificant. 104.
Aphacitis Venus. 1046.
Apollo & Bacchus Deorum formoſiſſimi. 197.
Aponi fons. 676.
—— fontes. 679.
Aptare membra quadrigis. 222.
—— vocem in laudes alicujus. 389.
Aqua & ignis in nuptiis. 589.
Aquarioli in balneis. 278.
Aquila Imperialis cur duplex aut biceps. 84.
Aquilae ſigna militaria argentea. 129.
Ara miſericordiae Athenis in foro. 232.
Aras diras placare. 269.
Aratra, & ariſtae, confuſa. 215.
Arant Thraces vel erant. 330.
Araris, ſegnis fluvius. 75.
Araxes, & Oaxes, confuſi. 207.
Arbiter noctis, arbiter mortis. 545.
Arbogaſtes. 117.
Arborum flores. 413.
Arcadius. 220.
—— —— an Archadius ſcribendum. 96.
Arcanae faces Veſtae. 420.
Arcana rupes. 679.
Arcam tueri, pecuniam. 280. 285.
Arcatus, ab arcu. 503.
Arces pro urbibus. 81.
—— & urbes, mutatae. 44. 296. 328.
—— & artes. 117. 311.
—— & aurae ſuperae, de coelo. 565.
—— Romanae. 417. 508. & 509. 1014.
—— pro montibus. 456.
Arcere ratibus, & a ratibus. 22.
Arcus laterum. 339.
—— ſtrictus. 362.
—— pro fornice, opere laqueato. 171. 786.
Arctos pro nocte. 5.
Ardens & arens Libye. 127.
Ardet proſternere. 307.
—— & audet, mutata. ibid.
Ardua & aurea promiſſa. 335.
—— connubia, illuſtria. 175.
—— & arida, mutata. 265.
—— & aurea Victoria. 423.
Arta frena. 417.
Artum corpus. 545.
Aret rugoſa facies. 279.
Arere, areſcere, de ſiti. 38. 68. 108.
—— & ardere, de ſiti. 38.
Areſcere, de vulneribus. 316.
Argaeus, mons Cappadociae, cum diphthongo ſcribendus. 69.
Argeïa pabula. 289.
Argolidae. 470.
Argos Inachium. 567.
Ariſtae & aratra, confuſa. 215.
Arida & ardua, mutata. 265.
Arinthaeus. 274.
Arma depoſita juxta cubantes, haſta figi ad caput ſolebant. 14.
—— & arva, mutata. 206. 464. 636.
—— pro clypeis & galeis. 636.
Armatum & arctatum ſcopulis aequor. 435.
—— ſcopulis mare. ibid.
Armat fama cupidinum ſagittas. 178.
Armenii crine decoro, vel decori. 364.
Armis tantis, pro tot armatis. 79.
Arrectae & erectae comae. 633.
Artae res, anguſtae. 339.
Artes medicae, & herbae. 117. 315.
—— patriae. 657.
Ars, & fraus, mutata. 353.
Artus pro toto hominis corpore. 41.
—— in corporeos mutantur animae. 546.
Arva & arma, mutata. 206. 464. 636.
Arvis vaſtare. 465.
Arx compoſita. 263.
—— ſupera, de coelo. 1065.
Aſt ubi. 1041. 1059.
Aſtures auriſoſſores. 8.
Aſtyrii & Aſſyrii, confuſi. ibid.
Atergatis Venus. 1046.
Athamas filium Learchum ſagittis interfecit. 35.
Atlantiacus, Atlanteus. 7.
Atra & alta nox. 622.
Atracia Arctos. 5.
Atria conviviis frequentata. 92.
Atrum nemus. 14.
Attalus heredem Pop. Rom. ſcripſit. 287.
Attalica vela. 298. 837.
Attalus Galliae tyrannus. 117.
Auctor, & fautor, mutata. 283.
—— & actor. 377.
Auctus celſior vero. 241.
Audax animi. 572.
Averni luci, Avernae valles, & ſim. 593.
Aves rapaces timidis columbis oppoſitae. 1069.
—— paſcere, ſepultura carere. 103.
Avertere, cum caſu tertio. 231.
—— notas, abolere. 306.
Avidus belli vel ſanguinis. 85.
Avida ſectoris vox. 160.
Avita vallis. 457.
Auguria ante nuptias. 36.

Auguſta aedes, auguſta templa. 558.
Auguſtior paupertas. 47.
Auguſtinus Rhetorem egit in urbe Mediolano. 241.
Aura amomi, pro odore. 1050.
—— levis, ventus Aurorae frigidior, Solem praecedens. 1041.
Aurae ſuperae. 565.
—— & orae luminis. 1041.
—— & aures, confuſae. 549.
Aureliae, chryſalides. 1058.
Aureus ramus Averni. 593.
Aureus, aureis veſtibus indutus. 400.
Aures vanae, aures ſtolidae. 549.
Aurigare vel aurigandi peritus, vel aurigarum. 338.
Auſpicia, & auguria, mutata. 213.
Auſpice, aſpice, & accipe, confuſa. 191.
Auſpex Fortuna generis. ibid.
—— clamor. 167.
Auſter, & Eurus, mutata. 36.
Autololae populi. 375.
Axis falſus, deceptus, Oenomai. 520.
—— & aër, mutata. 551.

B.

BAbylon ſuperba. 170.
Babylonos, Babylona, Graeco more. ibid.
Bacchus corniger, mitis, laetus, lenis, mitratus. 937 & 938.
Bacchi metas tranſcurrere. 127.
Bacchus & Apollo Deorum formoſiſſimi. 1)7.
Balaena muſculo, parvo piſce, comitata. 343.
Balſama ſudantia. 180.
Balneorum publicorum & privatorum argentea vaſa. 278.
Bambyce, urbs Coeleſyriae. 1047.
Baſtarnae, non Baſternae. 157.
Beli ſecreta, non belli. 359.
Bella ventorum. 547.
Bellator & bellare. 411.
Bellatrix Roma. 112.
Bidental. 268.
Bimembres & biformes, centauri. 60.
Bis, corripi non poteſt, ſeq. vocali. 642.
Biſaltae. 363.
Blanda vultus, gratus ora, & ſim. 386.
Bono & loco, mutata. 1072.
Boſporos. 220.
Boſporus Aſiam ab Europa diſterminat. 44.
Breve, cito periturum. 358.
Brevis pro parvo, & longus pro magno. 161. 787.
Bromii remi. 432.
Brumalis hirundo. 279.
Buxu pro buxo. 615.
Byrrhus. 705. 1026.
Byzantium, nova Roma. 70.

C.

CAdaver, de homine foedo, cadaveroſa facies. 271.
Cadere victore, pro a victore. 410. 419.
Caedere glaciem. 58.
Caeſam glaciem bibere. ibid.
Caeſaries, de coma muliebri. 181.
Caerula Phorci canities. 600.
Calcator & pacator. 411.
Calent bella. 150.
Calet ſtraviſſe. 648.
Callaicum aurum, Callaici colles. 9.
Callaici aurifoſſores. ibid.
Calles anguſti. 343.
Callidus voti. 573.
Camerina. 576.
Campis & flammis, mutata. 365.
Campus & urna, de ſuffragiis. 475.
Canens & cana pruina. 177.
Canes Scyllae. 56.
Canere triumphos. 355.
Caneſcit pruina. 655.
Caneſcere & grandeſcere. 601.
Caniſtrum plenum floribus. 534.
Canities feſtina ante ſenectutem ex vigiliis & laboribus. 195.
Canorus & decorus, confuſa. 809.
Cantus blanda teſtudine, vel blandae teſtudinis. 259.
Capere lucrum, dolorem &c. in vel ex re. 280.
Capita occiſorum hoſtium ludibrio expoſita. 101.
Capillos dominarum pectere & ornare, ancillarum officium. 273.
Capilli & papillae, mutata. 528.
Capuli enſium auro inducti. 383.
Carae gemmae, carum monile. 185.
Caralis. 239.
Cardo ſumma fatorum. 476. 1025.
Cardine & culmine revolvi. 482.
Carere, & egere, cum quarto caſu. 332.
Carmani. 297.
Carmania & Germania, confuſa. 1017.
Carmen pro carminatione. 346.
—— & ſtamen, mutata. ibid.
Carrago, a carris vel plauſtris, quibus caſtra muniebant Getae. 158. 905. 1013.
Carrhae. 934.
Carrhae a Gordiano & aliis captae. 531.
Carrhaeus, a Carris Arabiae urbe. 671.
Carteia tigris, vel Carpeſia. 185.
Carus Imp. fulmine tactus. 531.
Caſibus orbem permittere. 83.
Caſus, de re fortuita. 678.
Caſſus, de arido & exſangui. 271.
Caſta, cauta, arta frena. 417.
Caſtratio puerorum a quo primum facta. 272.
Cataphracti, equites loricati. 94 & 95.

Ca-

Catenae captivorum. 97.
—— Regum triumphatorum. 441.
—— & catervae, mutatae. ibid.
Caterva & corona, variata. 157. 186. 575.
Catervae Geticae. 58. 59.
—— & catenae, mutatae. 441. 613.
Catthi. 458.
Caüci, & Suëvi, pro Cauchis, Suevis. 300. 367.
Caveae conſenſus. 923.
Cauſſa gravis vel brevis. 161.
—— vinci. 233.
—— & cura. 256.
Cauta & timida mens. 237.
—— latent animalia, non caute. 429.
Cauti ludi. 620.
Caütae fraudes. 614.
Cautum dabant exempla. 134.
—— votum. 573.
Celer fama. 715.
Celerina. 527.
Celerina gens. 530 & 531.
Celſus juvencus. 118.
Cenſere. 360.
Centum columnis innixum templum. 665.
Centum ora, ac voces in aliquo laudando optant poëtae. 389.
Cephiſus, Cephiſſos, fluvius. 27. 28.
Cera de tabulis ſponſalitiis. 175.
—— de tabulis magiſtratuum. 306.
Ceraſtae. 37.
Cereae imagines. 175.
Certae ſagittae, certa ſpicula. 18.
—— minae. 315.
Certare pro tentare. 100. 101. 151.
Ceraunia, gemmarum genus. 516.
Cerae & palatia. 321.
Ceres & Bacchus fere junguntur. 406.
—— taedifera. 541.
—— legifera & frugifera. 543.
Cernis ut ſumunt, pro ſumant. 129.
—— vides, ut ligat. 147.
Cernere ſpectacula. 71.
Certae naves, nullum periculum metuentes. 435.
—— fraudes. 614.
Certi venatus. 18.
Certus cogere. 391.
—— & cunctus, mutantur. 435. 456. 486.
Ceſpes & ſtipes, confuſa. 17.
Ceſtus Veneris. 526. 527. 1014.
Ceu, ſaepe corruptum. 405.
Χιασμὸς figura. 273.
Chius vates, Homerus. 657.
Choriambicus tetrameter poſt tres verſus Anacreonticos. 199.
Chori & tori, mutantur. 121. 340. 654.
—— de aſtris. 249.
Choros molles ducere. 171.
—— Muſarum ducere. 571. 946.
Chorus Caeſarum. 497.
—— aequalis. 589.
Chuni. 337. 361.
Ciccus, cortex tenuis malorum Punicorum. 1062.
Cicerona, vel Cicerone, tonare. 635.
Ciere Tartara. 43.
—— pennas, movere. 104.
—— lucem, evocare. 1042.
Cinctus Gabinus, Quirinalis, cinctus, de conſulari toga. 17. 1013.
Cinctus micantes. 17.
Cingi agmine. 595.
Cingere jure forum. 422. 423.
—— ambire, circuire. 4.
Cingulum in re militari de Magiſterio militum. 335.
Cinnama rara. 652.
—— a Phoenice in nidum congeſta. 1051.
—— Panchaïa. 180.
Cinnamon. 1050.
Circuminſpicere. 414.
Circumtonare & circumſonare. 55. 183.
Circumlinire, circumligare, circumvenire, circumfluere, mutata. 386. 398.
Cirrha, & Cirrhaeus, ſcribendum, non Cyrrha, Cyrrhaeus. 1043.
Citare Hecaten. 43.
Clangor gruum, non clamor. 236.
Clathri. 426. 511.
Clavatum robur Herculis. 715.
Clauſa rerum. 415.
Clareſcere, poſt nubila conſpicuum fieri. 187.
Clariſſimatus titulus. 434.
Clarius & purius lumen. 592.
Claudia crine an fune Cybeben in urbem adtraxerit. 514.
Claudi & plaudi, confuſa. 510.
Claudianus Tribunus honorarius & Notarius. 240. 505. 654.
—— miles non fuit. ibid.
—— ſtatua cum Inſcriptione ei poſita. 433.
—— Alexandrinus, non Florentinus. 537.
—— ſingulares ejus locutiones. 182. 189. 198. 288. 377. 397. & alibi.
—— non ſemper ſcribit ad normam aurei ſeculi. 338.
—— imitatur Florum. 418. 451.
—— Statium. 576. 582. 585. 592. 595. 612. 616. 624. 630. 633. 634. & alibi.
—— Ovidium. 590. 656.
—— Lucanum. 585. 668.
—— Valerium Flaccum. 622.
—— Latinum Pacatum. 307.
—— ejus Gigantomachia, & alia minora poëmatia ex Graeco verſa. 639.
—— a Graecis Muſis ad Latinas deflexit auctoritate Conſulis Probini. 656. 657.
Clauſtra Norica. 455.

Clauſtra & luſtra, mutata. 69. 445.
Clibanarii equites. 506.
Clipei forma. 510.
Clitumnus amnis. 502.
Cocytos. 105. 548.
——— fletu abundans. ibid.
Coeus Gigas. 630.
Cognatum bellum. 470.
Cogit egeſtas. 288.
Cohors gaudent. 581.
Coit cicatrix. 316.
Colla frenis regere. 557.
——— & terga, mutata. 401.
Collata & collecta manus. 58.
——— collecta tenere. 357.
Collectus, & correptus hydrus. 235.
Columnis centum ſublime templum. 665.
Comas turbata, comas indigeſta, & ſim. 528.
Comae, & ſinus, mutantur. ibid.
Comes & cuſtos. 618.
——— ſacrarum largitionum procurator aerarii. 819.
Commendare animam. 1055.
Commercia & contagia, mutata. 137.
Commodus fraudi, commoda caſtris regio. 150.
Communia pocula. 171.
Concani Calabriae populi, equinum ſanguinem potabant. 58.
Conceptus, natus, editus. 373. 611.
Conceſſa fortuna. 532.
Conceſſus caveae. 508.
Concilium, lenocinium, conciliare, lenonem agere. 299.
——— pro ſenatu. 336.
——— & conſilium. ibid. 337. 342.
Concire novas res. 368.
Concita rupes. 14.
Concuſſa, conmota, & congeſta mens. 540.
Condere jura. 423.
——— & credere, mutata. 244.
——— & cingere. 423.
——— & ſcindere. 557.
Conditor Prometheus. 349.
Condonare, & condemnare, mutata. 387.
Conferre damnis facta. 108.
——— piacula. 108.
Conferti hoſtes. 254. 1022.
Confeſſus, manifeſtus, aperte prae ſe ferens. 336.
Confringere, & conſtringere exſultantes. 382.
Conjectus & congeſtus, mutata. 12.
Conjicere in locum. 7.
Conjunctus in axe calido. ibid.
——— pro cognato, vel qui rei alicui vel homini cohaeret. ibid.
Coniferi cupreſſi. 635.
Conjux pro deſponſata. 56.
Conmiſſa nondum choro Agave, in ſcenis non exhibita. 340.
Conmiſſus monſtro, conjunctus. 639.
Conmittere opus, conjungere, conſtruere. 561.
Conmotus, de gravi indignatione. 334.
Conmotae fervent aquae. 502.
Connexum vulgus. 508.
Conparatio a clangore gruum. 236.
——— ab ave pullis ſollicita. 616.
——— indecora incitati amoris cum equo adhinniente. 193.
——— ab impetu torrentis. 586.
——— a Leone juvencam dilacerante. 587.
——— a tigride ob raptum foetum furente. 624.
——— ab aquila pedibus hydrum corripiente. 235.
Conplecti mundum, de Sole. 2.
Conpreſſa matre Antaeus. 56.
Conplere duces. 443.
Conſcia voti. 573.
Conſcius arcani, & arcanis. 1045.
Conſeſſus caveae. 508.
Conſidere. 488. 1040.
Conſilio facta. 681.
Conſors remotus. 196.
Conſpiratis opibus. 226.
Conſpicere & perſpicere. 403.
Conſtantius. 320.
Conſueſcere alienis luctibus. 216.
Conſuetus frigore. 499.
Conſules lectica humeris juvenum geſtati. 261.
——— anno nomina dabant. 306.
Conſulere cum duplici accuſativo. 395.
——— cauſſae alienae. 306.
——— aliquid. 844.
Conſulit & proſpicit nauta ventos. 315.
Conſumtum vulnus. 100.
Conſulum proceſſiones ſaepe comitabantur ipſi Imperatores. 294.
Contagia, & commercia mutata. 137.
Contemnere aequor, ventos, &c, quorum pericula non timemus. 77. 483.
——— Strymona ſaltu. 445.
Contexitur fumo aër. 345.
Contexere & contemnere aequor. 77.
Continuare dapes epulis. 171.
——— dies, ſomnos. ibid.
Contis reſciſſa ora. 468.
Contra, ex adverſo. 329.
Contrahi frigore. 145.
Contriſtare coelum frigore. 564. 943.
Contundere hoſtem. 168.
——— genas & pectora. 214.
Contuſa & confuſa ſidera. 237.
Convertere, mutare, turbare. 546.
——— omen in alium. 310.
Convexa, pro coeli convexa. 422.
Convexum gradibus vulgus. 508.
Coralia vel corallia. 185.
Cordis prudentia. 195.
Co-

Cornu pro arcu corneo. 587.
Coronas ſponſis nectendi officium Veneri, Junoni, vel Concordiae dant poëtae 188.
Corona, & caterva, mutata. 157. 186. 575.
——— & catena. 188.
Correptus & collectus. 235.
Corripere dapes. 1018.
Corrugere, de rugoſa facie. 278. 279.
Corruptae dapes. 336. 852.
Corruptum ſidus, de peſtilentia. 208.
Coſtus ſicca. 180.
Credas, in conparationibus. 1065.
Credere ſe coelo. 121.
——— umbris, tradere. 550.
——— natam alumno. 176.
——— reddere, & condere, mutata. 121. 244. 329.
——— alicui honores. 358.
Credi armis, pro tradi. 79.
Creſcunt ſtrages in cumulum. 12.
Crimiſus vel Criniſus Siciliae fluvius. 576.
Criſta Phoenicis. 660.
Crocei flores. 407.
Crocus & tortus confuſa. 695.
Cruor virgineus. 203.
——— Veneris in roſam mutatus. 582.
Cryſtallus aquoſa. 689.
Culmen geminum, de Magiſterio utriuſque militiae. 522.
Culmina rerum, de ſummo magiſtratu. 30.
——— & lumina Senatus 240.
——— de turribus & aedificiis. 317.
——— & germina, mutata. 522.
——— & limina templorum. 540.
——— montis. 661.
Culmine & cardine revolvi, mutata. 482.
——— & vertice mutata. 661.
Culta auro laquearia. 448.
Cultus, vultus, & cinctus. 165. 166.
Cum voce. 598.
— mutatum in con, ſaepe adhaeret verbo compoſito, contenderet, pro cum tenderet. 186.
— pro copula, pluralem numerum adſciſcit, cohors cum duce procumbunt, & ſim. 311.
Cumuli ſtragum, acervi cadaverum. 12. 131.
——— & tumuli, confuſa. ibid. 208. 630.
Cunae Phoenicis 662. 1053.
Cunabula, & connubia, mutata. 194. 1015.
Cuncta Germania pro tota. 229. 813.
——— & juncta. 374. & certa. 435. 436. 486.
Cunctamen Fabii, & luctamen. 412.
Cunctari aliquem, morari, detinere. 394. 618.
Cunctus & certus, mutantur. 435.
Cuneare in falcem gladios. 367.
Cunei militum 235. 456.
——— & cuncti, mutantur. ibid.
Cuneus theatri. 342.
Cupreſſus funebris. 633.
Cura & cauſſa. 256.
Cura, pro ſtudio & ſcribendi genere. 476.
Curat reddere. 79.
Currentia munera, effuſa in theatro. 8.
Curru vehebatur ſponſa ad domum mariti. 544.
Currus Noctis. 219.
——— Solis. 133.
——— Camenarum. 356.
Curſum feſtinare 655.
Curſus Pierii, & currus. 356.
——— & ſtrepitus rotarum. 622.
Cuſtos prorae. 245.
Curvantia fluctus fila. 563.
Cybebe. 213.
Cyclopia ſpicula. 379. 549.
Cyclopum patria. 631.
Cymber, & Cymbrus. 157.
Cymodoce, Cymothoë, nymphae marinae. 185.
Cynthus. 645.
Cyrnus, Corſica, 255.

D.

DAci a Trajano domiti. 58.
Dacia, pro Dacica 493.
Damaſus poëta Chriſtianus. 706.
Damaſtor, & Adamaſtor. 645.
Damnare ſidera luctu. 589.
Damnari ſpeculo, de ſenectute. 277.
Damna pudoris. 217.
Danubius acrior Nilo. 257.
Dareus, non Darius. 648. 730.
Dare diſcrimen. 574.
—— manum. 299. 837.
— pro dicere, ſed datur pro dicitur, traditur, inferioris aevi. 629.
De, ſuperfluum. 311.
De, & e, confuſa; de crinibus, vel e crinibus, & ſim. 662.
Debere fata ſua alicui. 657.
Debitus, a fatis deſtinatus. 64.
——— & deditus ſuppliciis. 272.
Debuit aula, pro debito contulit. 358.
Decedere & diſcedere, e vivis excedere. 156.
Decidere & recidere. 208.
Decius tertius. 442.
Decolor & diſcolor. 156. 586. 673.
Decorus & canorus, confuſa. 809.
Decus puerile. 139.
Decutere. 616.
Dedecori non eſſe. 656.
Dedecorare. 357.
Dedere ſuppliciis. 272. 829.
Dederis, ultima longa. 368.
Deditio, & ſeditio. 488.
Deditione vel obſidione ſubacti. 311.
Deducere & deflectere aquas. 160.
——— de fluviis. 258.

Dee-

Deerunt, diſſyllabum. 592.
Defectus miles, qui defecit a partibus ſuis. 221.
Defendere, pro arcere. 421. 527.
Deferre ſpicula. 379.
Defenſor, pro tutore. 156.
Defluere, omnem vigorem & formam amittere. 272.
Deformius, & famoſius, mutata. 59.
Defoſſus verbere tergum. 339.
Degener & diſcolor infans. 218.
Degenerare alicui, ſequioris aevi eſt. 153.
Degere & vivere. 316.
Dehinc, monoſyllab. ut dein, deinde. 1055.
Dejectus, humilis. 627.
Dejicere aures, vultum, &c. & demittere. 281.
Delectus, & dilectus. 373. 461.
Deligere. 1005.
Delmatia, non Dalmatia. 70. 728.
Demittere, remittere aures. 281.
Denſeri, denſari. 150.
Denſum vulgus, denſum agmen. 423.
Dente pectere crines. 1014.
Deos nullos eſſe, ex inproborum felicitate opinabantur veteres. 29.
Depellere morbos. 421.
Deprenſa vadis, non depreſſa, navis. 344.
Deripere coelo lunam. 41.
Deſcendere, de morte, & privatione poteſtatis. 68.
——— & diſcedere mutata. ibid. & 86.
Deſciſcere. 488.
Deſerere coepta. 82.
Deſidit mons in campum. 177.
Deſidit navis. 219.
Deſilire ſtratis. 92.
Deſinere caepta. 82.
——— laborem. 564.
Deſinit eſſe meus. 491.
Deſiſſe rabiem dolent. 350.
——— pro deſiiſſe. ibid.
Deſpicere enſes. 591.
Deſpuere, reſpuere. 587.
Deſtitit, & reſpicit, mutata. 529.
Deſtringere viſu aliquid. 228.
Deſuper. 1064.
Detectus in crimine. 811.
Detergere nubem coelo & pectore. 27.
Deterrimus, & teterrimus, mutata. 96. 587. 1024.
Deterſus verbere terga. 339.
Deus pro Dea. 937.
Devotior & devinctior. 224.
Devolare. 1064.
Dextra Rufini poſt mortem oſtiatim circumlata ad ſtipem petendam. 102.
——— gubernatoris navis. 156.
Dextrae pro copiis militaribus. 59.
Dextram oſculandam praebere. 319.
Dic mihi. 513.
— repetitum. 14.
Dicare pugnae monumenta. 495.
Dicere tacendo, oxymoron. 248.
——— praedicere, de vatibus. 283.
——— fata. ibid.
——— jubere, imperare. 832.
——— diem, locum, ſtatuere. 283.
Dictaea tela & Dircaea. 163.
Dictaeo in antro nutritus Jupiter. 138.
Dictynna Lycaſte. 427.
Dies fluxere, pro multi dies. 656.
Differre coepta. 82.
——— arcum, differre praelia, & ſim. 262.
——— in juvenem praelia. 154. 406.
——— in tempora. 513.
Diffiſa Trinacria ponto, pro diffidens. 447.
Diffluere & defluere in rugas. 272.
Diffluxit gratia. 648.
Diffundere & infundere animo virus. 327.
Diffundere comas. 618.
Digerere & dirigere, confuſa. 507.
——— fata. 1022.
Dilectus an delectus militaris. 372.
Diluvium, de terrae inundatione, an optimi aevi ſit. 1038.
Diluvies. ibid.
Dimenſus locus. 95.
Dimittere & dividere, mutata. 69.
Diomedis equi gramine paſti ab Hercule. 568.
Dira forma Plutonis. 548.
——— noverca. 610.
Directa tela. 163.
Direptae & ereptae opes. 283.
Dirigere aliquem, pro regere, poſterioris aevi eſt. 124.
Dirus & durus tyrannus. 610.
Diſce orbi, quod quiſque ſibi. 144.
Diſcedere & deſcendere. 68. 86. 489.
——— deſciſcere. 488.
Diſcriminare, & diſterminare, mutata. 44. 490.
Diſcere conſortia, non, ducere. 598.
Diſcunt pati. 614.
Diſpergit radios Sol. 418.
Diſponere, verbum caſtrenſe. 69.
Diſpoſitus mundus. 29.
Diſpoſiti cunei. 532.
Diſſidium, diſcidium. 223.
Diſtendere genas, cutem. 290.
Diſtenta & diſtincta. 1063.
Diſtinguere pennas colore. 1066
Diſterminare. 44. 643. 1011.
——— & diſcriminare mutata. ibid. 490.
Ditatus & dotatus. 276.
Ditio, & ſtatio, variata. 75. 142.
Dives equi, vel equum. 332.
Diverſus animus, in diverſa diſtractus. 551.
Dividere cladem in orbem. 69.

Divini

Dividere, diſtribuere. 759.
Divini fontes, ſalutiferi. 670.
Divi ſidus avi. 141.
Diviſus, & diverſus. 357. 413.
——— favor. 413.
Diviſo loco ſtare. 95.
Doctior & certior, mutata. 197.
Doctus & ductus, confuſa. 28.
Documenta pro exemplis. 89.
——— & monumenta, mutata. ibid.
Dogmata ſectarum. 247.
Dolores & labores, confuſa. 639.
Domina plebs, dominus ſenatus. 209.
Dominari & domari. 183.
Domini Eutropii, quibus ſerviit. 294.
Domus fluviorum. 20.
Donare auras, pro, dare. 23.
——— & dominari, confuſa. ibid. 183. 192.
Donant ſidera, portendunt, praedicunt. 40. 309.
Donum generis, dona fortunae. 132.
——— verbis ornare. 387.
Dorſum hyſtricis pictis ſetis vallatum. 667.
Dotata tropaeis. 515.
Dotare, donare. 593.
Dotari & ditari. 276. 515. 593.
——— flammis. 276.
Doto, nympha marina, male in Clotho corrupta. 185.
Dracones in ſignis militaribus. 95. 505.
Ducere choros. 571.
——— & dicere. 70.
——— deducere in pompa. 217.
——— pro ſtruere. 171.
——— figuram, de textrina. 575.
——— ſaxa, de Orpheo & Amphione. 28.
——— nomen, de Echo, pro reddere. 403.
Duci carmine. 28.
——— per certamina. 462.
Ductus & doctus, mutata. 28.
Ductores, magiſtratus & Conſules. 10.
——— & victores, confuſa. ibid.
Dum, non ſemper jungitur ſubjunctivo. 295.
Duodecies, quadriſyllab. 1040.
Duplex vita, de privata in ſtudiis, & publica in honoribus acta. 265.
Dura ſors, vel dira. 73.
Durae & ſaevae catenae. 613.
Duri montes. 567.
Duria fluvius Hiſpaniae. 1023.
Durus & dirus tyrannus. 610.
Dux & trux, mutata. 158.
——— Erebi. 545.

E.

E & de, in MSS. confuſa. 662.
Eadem forori. 380.
Eas mater, pro, ſis. 535.
Eat, & erat, confuſa. 325. 395.
Ebur, pro chely eburnea. 567.
Edaces olim Aſini dicti. 336.
Edere vocem. 465.
——— & reddere, mutata. ibid.
Edictum brevibus verbis. 311.
Ediſcere, & addiſcere. 37.
Editus ſidere fauſto. 515.
Edonae hiemes. 362.
Educere, educare, vel producere foetus. 110.
Eduri montes. 567.
Effecta, elaborata, artificioſa. 1056.
Efferre cornua, de fluminibus. 325.
Efficere & proficere. 636.
Effigies ſponſarum regiarum mittere, mos antiquus. 174.
Effoetus ſolibus pulvis, effoeta terra, & ſim. 374. 375. 1019.
Effluit ſimili auro chlamys, de laxa & undante chlamyde. 142.
Effluere cum caſu quarto. 9.
Effractum ebur. 214.
Effrenis. 987.
Egredi urbem & urbe. 501.
Egreſſus Alpes. 77.
Ejectus ſtabulis. 282.
Elati equi. 744.
Electus, & elatus. 518.
Eleuſin. 541.
Eligere flores. 188.
Eliſa unda. 55.
——— tonitrua. 83.
Eliſſa, Dido. 520.
Ellipſis unius verbi, licet de duabus rebus diverſis agatur. 378.
——— *adfatur Deos*, ſubintellecto *dicens* & ſim. 183.
——— praepoſitionis. *principe venire* pro a principe, *caſtris ire*, pro ex caſtris. 409.
——— *cadere victore*, pro a victore. 410.
Eluſa, vel Elyſa, urbs primaria Galliae Narbonenſis. 39. 40.
Eluſi muri. 584.
Emenſus Ganges. 258.
Emere aliquid, ingenti labore comparare. 422. 619.
Emit & egit, mutata. ibid.
Emeriti faſces. 404.
Emicat juventus. 264.
Emicuit luminis aura. 1042.
——— & enituit, confuſa. 141. 373.
Eminere cum quarto caſu. 1037.
Emiſſus & inmiſſus. 211. 471.
Enallage temporis. 377.
Enipeus non Enipheus. 446.
Ennaea Ceres. 551.
Eos ora pro Eoa. 395.
Eous Mars. 412.
Epi-

Epidaurius pro Aeſculapio. 421.
Epitheta a regionibus deſumta. 63.
——— geminata. 591.
Epulis parare tecta. 24.
Equi celeres ſpicas & ariſtas non proterere dicuntur. 127.
Equino ſanguine pocula inficiebant barbari. 58.
Equi libidine concitati tranant flumina. 193.
Equae volucres. 69.
Erectus & exſertus enſis. 98.
Erebi peſtes. 31.
Ereptae & direptae opes. 283.
Ergaſtula. 270.
Eripere Lunae jubar, ſplendorem adimere, ut palleat. 71.
Erronum acies, & artes. 509.
Eruptus pro erumpens. 407.
Eſt ubi, Eſt ut. 281. 831.
—— otioſe inculcatum. 549.
Et, it, mutata. 334. 342.
—— celeritatem notat. 551.
Evadere Alpes, tranſcendere. 451.
Evalere. 480.
Evectus in altum. 532.
Eventus ſtultorum magiſter. 348.
Eugenius, Galliae tyrannus. 67. 117.
Eunuchos quis primus fecerit. 272.
Eunuchi. 277. 1016.
——— feminino genere. 291. 296.
——— militiae inhabiles. 289.
——— cubicularii ſervi. 302.
Euripus refluus. 36.
Eutropii exilium ante caedem. 309. 310.
Ex illo. 445.
—— & exilio, mutata. ibid.
Exanimes & exſangues. 458.
Exardere in iras. 544.
Exercere choros. 519.
Exerceri, abſolute. 289.
Excedere, vincere. 633.
Excire militem. 324.
Excitus remex, per delectum navalem vocatus ad claſſem. 245.
Excutere & excludere ova. 110. 1058.
Exercita furtis avaritia. 285.
Exhaurire fretum, aquam marinam ex navi. 451.
Exhibere ſe. 1068.
Exhorreſcere. 208.
Exigere alicui poenas. 482.
Exiguus Calvus poëta, propter ſtaturam. 656.
Exilis fundus, & exiguus. 215.
Exire in iram. 544.
Exorare calores. 379.
Exoratus. 655.
Expergere. 578.
Expertus, & exertus. 820.
Explere ſitim. 45.
Explere ingluviem. 337.
Explorare receſſus. 146.
Ex proconſule. 658.
Exſangues & exanimes. 458.
Exſcindere. 51.
Exſculpere ſtatuas, ſigna, imagines, e lapide vel marmore. 1069.
——— inſculpere, & inſcalpere, confuſa. ibid.
Exſecta meſſis. 364.
Exſerere dextram. 684.
Exſertus, & erectus enſis. 98.
——— & expertus. 245. 820.
Exſerti remiges, quia exſerebant brachia. 245.
Exſudare, & exundare, confuſa. 164. 316. 615.
Exſultare pelago, de navibus. 538.
Exſuta tenebris. 437.
Extendere, explicare, evolvere agmen. 96.
Extremi Sabaei, extremi Indi, & ſim. 578.
Extulit caput undis. 325.
Exules bona amittebant. 313.
Exundare gemmis, non exſudare. 164.
Exundat fons mali, & exſudat. 316.
——— ſanguis. 615.
Exundare, & exſudare, confuſa. 164. 316. 615.
Exuſtus gelu. 613.

F.

F & P mutatae. 4.
F & V. inter ſe confuſae. 2.
Fabricare, formare, & firmare, mutata. 561.
Fabricata Gigantum manibus tela. 590.
Facies locorum. 405.
Facilis ſaltus, levis, velox. 415.
—— flecti, capi, invadi. 119.
—— largiri. 258. 1016.
Facto utile. 230.
Facultas & poteſtas, mutata. 72. 613.
Facere diſcrimen. 574.
Fallaces cauſſae. 51.
Falſum pro falſo rumore. 297.
Fame perire, poena mortis graviſſima. 214.
Fames Leonum. 649.
Famoſius, & deformius, mutata. 59.
Famoſus & formoſus. 426.
Famulae manus, famulae acies &c. 648.
Fas, poteſtas a fatis data. 548.
Faſtibus pro faſtis. 242. 306. 404. 657.
Faſtigia, de conſulatus honore. 2. 313.
——— & veſtigia, mutata. ibid.
Faſti & fata, confuſa. 479. 507.
Faſtus pro faſti. 139. 305.
—— & faſces, mutata. 414.
Fata pro fortuna. 358.
— & facta. ibid.
— & faſti. 479.
— imperii. 507.

Fa-

Fatalis pollex. 545.
Fati proſpera. 682.
in fatis erat. 220.
Fatum potens. 143.
—— ſit, factum, vel ratum. 594.
Faucibus ingeſta vincula. 829.
—— ignem ſpirare. 941.
Fauſtum canere, & feſtum. 187.
Favent ornari, gaudent, patiuntur. 578.
Favor & pavor, confuſa. 4.
Faxint Dii. 464.
Fecunda otia, quae foetus literatos producunt. 249.
Felix, fecundus. 550.
—— pecoris. 332.
—— publica, felix omnia, &c. 357. 859.
Femineae lites, pro, quibus praeſidet Eunuchus, mira locutio. 288.
Fera nemora. 17.
Ferax Bacchi & Cereris. 406.
Feri ſaltus & montes. 17.
Feris & Deis, confuſa. 404.
Ferire muros urbis, quatere. 418.
Ferox populus Galli. 246.
—— Rhodanus. 246.
—— Proſerpina, virginitate tumens. 543.
—— Lacheſis. 545.
Ferre opem, pro ope juvari.
—— pro adferre & auferre. 136. 137. 939.
—— ſigna. 221.
—— ſolatia mortis. 230.
—— vires, auferre. 549.
Ferriſonus ſtridor. 361.
Ferro membra pingebant Geloni & Thraces. 58.
Fervent haſtae. 80.
Fervet opus. 345.
Fervor, de fluviis. 502.
Feſcennina. 197. 598.
Feſſae turres, vi bellica quaſſae, feſſa juga, feſſae ſilvae, & ſim. 16.
Feſtinare curſum. & ſim. cum quarto caſu. 655.
Feſtus, & fauſtus, mutantur. 188. 597.
Fibroſum pectus. 640.
Ficta metallis oppida. 412.
Fides elementorum. 555.
—— dicti & dictis. 462.
Fidi hoſtes. 78.
Fiducia tenuit Mauros, vel tumult Mauris. 227.
Figere mentem in vultus. 173.
—— vulnus. ibid.
Filum, de Parcarum ſtaminibus, ſing. numero, an recte dicatur. 1070.
Findere terram aratro, findere mare navibus, & ſcindere. 584.
Findit turris aequor. 105.
Fingere & pingere, mutata. 12. 173.
—— pro exprimere, referre. ibid.
—— vultus. 173.
Fingere, & figere, mutata. 293.
Finis pro morte, fato. 1070.
—— fem. gen. qua fine. 643. Nullane finis lacrimis. 647.
Finibus croceis horti. 407.
Firmare veſtigia. 542.
—— formare, & fabricare, mutata. 561.
Firmus Tyrannus, frater Gildonis. 131. 227.
Fit fragor, & It fragor, Fit ſonus. 643.
Fixum caput haſta. 92.
Flabra. 249.
Flacilla, vel Placilla, Theodoſii uxor. 124.
Flagrant elidere caput. 101.
Flagrat pudor. 290.
Flamen molle. 523.
Flamina gemmarum. 674.
Flammans caeſaries & flavens. 412.
Flammare. 493.
Flammari amore. 116. 691.
Flammarum flumina, de Aetna & Veſuvio. 941.
Flammeo velabantur novae nuptae. 595.
Flammis & campis, mutata. 365.
Flatus, & fluctus, mutata. 238.
Flavens & flammans caeſaries. 412.
Flavi Galli. 75.
—— Sycambri. 412.
Flavum aurum. 177.
Flavus Acis, & flavi fluvii. 629.
—— Tigris. 664. 1025.
Flebilis ululatus. 472.
Flectere ſigna. 114.
—— & volvere rotam. 174.
—— & nectere. 167.
—— comas, & pectere. 174.
Flecti & frangi, mutata. 650.
Fleta Heliadum electra. 652.
Flexus ſinuati amnium. 484. 1022.
Flora veſtem pandens. 1062.
Florere pro ſplendere. 423.
Florens & gaudens, mutata. ibid.
Flores, de arboribus. 413.
Florentinus, Praefectus Urbi. 507.
Floret exercitus armis. 122.
Florere vetuſto aere, imaginibus majorum conſpici. 4.
Floricolor circulus. 660.
Flos Syriae, flos Aſiae. 289.
Fluctus ingenii. 247.
—— arborum, fluctuare, & undare, de iiſdem, pro abundare. 332.
Fluere, originem ducere. 802.
—— vina. 700.
—— de veſtibus laxis. 101.
—— & ruere, confuſa. ibid.
—— de diebus & tempore. 656.
Fluidus vertex. 141.
Fluitans arboris vertex. 932.
—— & nutans fides. 311.

Fluit plebs obvia. 100.
—— inde origo. 200.
Flumen & limen Averni. 597.
Fluminibus infantes natos explorabant plurimae gentes. 76.
Flumina aeris. 562.
—— cadaveribus ſtipata, & ſanguine caeforum aucta. 169.
—— flammarum. 941.
—— lenta poëtae fingunt rapida. 258.
—— ad fontes redire, ἀδύνατον. 297.
Fluunt fornacibus aera. 388. 465. 562.
Foecunda otia. 249.
Foedare ſanguine. 1012.
Foenus paternum. 176.
—— & foedus, mutata. ibid.
—— pro ſobole. 1057.
Foeta domus. 200.
Folium & ſpolium. 288.
Formae, de diverſo habitu & cultu. 642.
Formare, firmare, & fabricare moenia, tecta &c. 499. 561.
Fornace metallum maduit. 562.
Fornaces leſſae, anhelae. ibid.
Forte, & voce, mutata. 502.
Fortuna redux, Jupiter redux. 475.
—— & natura, mutata. 142.
Foſſam ducere caſtris. 77.
Fovere auxilio. 221.
Fracta arundine lugent amnes. 582.
Fracta vox, fracti cantus, fractum murmur, pro molli. 290. 291.
Fracti & ſtricti enſes. 630.
Fracti Daci. 149.
—— & ſtrati, mutata. ibid. 301.
Fractus meatus. 586.
Fragilis nidus. 616.
Fragor coeli, de tonitru. 20.
Fragrantes floribus horti. 407.
Franci. 368.
Frangere reum. 385.
—— toros. 517. 1011.
—— meatum. 586.
—— terram aratro, pro, findere. 65.
Frangi, & flecti, mutata. 650. 975.
Frangere & ſternere. 378. & 379. 1020.
Frangunt leones tauros. 378.
Fraterna pietas. 220.
Fremere, de undis & fluviis. 533. 601.
—— ſaevum. 590.
Fremit obedire. 227.
Fremitus terrae, & inferni, inter prodigia. 540.
Frenare ventos, undas, & ſim. 568.
Frigidus, nomen proprium fluvii. 120.
Frigora & ſidera, mutata. 130.
Frons imperii. 302.
Frontem ſecare, ſtigmate notare. 59. 1011.
Frontes arborum, comae, brachia, &c. 630. 632.
Fructus, praemium laboris. 386.
Fucare lanas. 579.
—— ſerica frena. 399.
Fucus Tyrius, & Aſſyrius. 47.
—— & ſuccus, mutata. ibid. 753.
Fuga, fugiendi copia. 440.
—— & via, mutata. ibid.
Fugit certare, & ſim. 307. 312.
Fulcire ruinas, & farcire. 158.
Fulgidus & lucidus, mutantur. 551.
Fulmen ſtare coëgi, de maga. 43.
Fulmina ad diſciplinam auguralem ſpectantia. 268.
—— ſolvere. 182.
—— & flumina, mutata. 183.
Fulmineum iter, & flumineum. 366.
Fulminis alae. 588.
Fulminatrix M. Aurelii legio. 493. 494.
Fulta auro laquearia. 448.
—— ſub gremio urna. 484.
—— tropaeis conjugia. 522.
Fultus oſtro. 184. 226.
Fumant terga equi, non, ſpumant. 163. 493.
Fumare veneno. 27.
Fumifici & terrifici Aetnae motus. 555.
Funambuli. 264.
Fundere membra, porrigere. 26.
—— de regionibus, quae aliquem producunt, vel in alias terras emittunt. 134.
Funus & vulnus, mutata. 100.
Furatae columbae, abreptae. 651.
Furto pro furtim. 371.
Fuſa & penſa Parcarum. 545.

G.

Gaetuli jaculum, Mauri jaculum. 50.
Galatae. 286.
Galeae pavonum pennis criſtatae. 506.
—— hirſutis pellibus & pennis ornatae. 62.
—— ſolutae. 86.
—— & gladii, mutata. 234.
Galeis potabant milites. 116.
Galerus Mercurii. 547.
Galli docti tranſalpini. 165.
—— levitate feroces. 157.
—— flavi. 75.
—— fortiſſimi. 233.
Gallia de Mediolano. 241.
Gaudia, & pignora, de natis. 583. 558.
Gela fluvius. 948.
Gelidus pavor. 145.
Gemina aula, de imperio orientali & occidentali. 68.
—— Libra, vel gelida. 63 & 64.
Geminare 451.
Gemma & gemina, confuſa. 188.
Genetrix novercae oppoſita. 610.
Geniales, genitales, & gentiles thalami. 74.

Ge-

Genius imperii. 508. 1022. 1023.
——— pacis. 321.
Gennadius, Proconſul Graeciae & Aegypti. 658.
Gentes, barbari. 212.
——— & urbs Roma, oppoſita. 427.
Gentile jaculum, gentilia poma, & ſim. 49. 1026.
Gentium nomina pro regionibus, Thyni, quae nunc Bithynia. & ſim. 330.
Genua amplecti, ſupplicantium mos. 545.
Gerere honores. 352. 857.
——— Deam, gerere Conſulem, agere ejus perſonam. 636.
Germani fratres. 565.
Germina frontis, prima tauri cornua. 553.
——— veris, non gramina. 582.
——— myrrhae 180.
——— & culmina, mutata. 522.
——— pro floribus. 621.
——— pro pomis. 407.
Gerundia. creandi natorum. 550.
Geryones, non Geryon. 56. 689. 1011.
Getae pro Scythis. 84.
——— peiliti. 73. 160. 462.
Getica & gelida, confuſa. 547.
Gigantas. 477.
Gir amnis Aethiopiae. 369. 670.
—— aliter Sir vel Siris. 1019.
Glaciatam aquam bibere. 58. 343.
Gladii poena. 52.
——— & galeae, confuſae. 234.
Glans, veterum cibus. 543.
Glauca Paduſa. 935.
Gleba, locus glaber vel area in capite calvo. 279.
Glomerari ob ora. 104.
——— de avibus. 664.
Gnava ſenectus, non effoeta. 530.
——— & grata, mutantur. ibid.
Graeciſmus, *denſatur gramina*, *ſignatur tempora*, & ſim 21.
Graeciſmi. 74. 145. 214. 341. 357. 386. 467. 484. 533. 541. 573. 662. 700. 859.
Graja vetuſtas & Graeca. 19.
Grajum & gratum, confuſa. 1047.
Gramen, pro aeſtate. 443.
Gramina cara maris, uniones, gemmae. 652.
——— & carmina magica. 41.
——— & germina, confuſa. 621.
Gramine paſti Diomedis equi ab Hercule. 568.
Graminis herba. 443.
Grandeſcit vel caneſcit ſeges. 601.
Grata & Graja, confuſa. 19. 1047.
Gratum bellum. 470.
Gravari, cum quarto caſu. 294.
Gravitas ſatis ſpectata. 441.
Gruthungi, & Gothunni. 168. 324. 325. 327. 342. 723. 1014.
Gruum volantum litera Υ vel Δ. 236. 1015.
Gruum clangor non clamor. ibid.
Gurgites & vortices, mutata. 543.
Gyr fluvius. 369.
Gyrus pro rotunditate. 574.

H.

H & N. in MSS. confuſae. 224. 232.
Habere diſcrimen, habere crimen. 212.
Habet, ſubintellectum. 323.
Habitu ſimiles. 178.
Hac, hac dextra. 98.
Hactenus, initio libri ſequentis. 377.
Haec erat, haec fides. 274.
Haemus Geticus, Marti ſacer. 13.
——— & Hermus, confuſi. 285.
——— & Hebrus. 445.
Haerentes glacie fluvii. 152.
Haerere & maerere, confuſa. 623.
Halantes floribus horti. 407. 533.
Hamari, & animari, confuſa. 94.
Haſta Achillea ſanatus Telephus. 649. 650.
——— vel Aſta urbs. 486.
——— in auctionibus. 286.
Haſtae pro exercitu, & ſceptro. 79. 80.
——— regum antiquorum diademata. 679.
Hauſurus pro hauſturus. 624.
Hebrus & Eurus. 307.
——— & Haemus. 445.
——— & Hermus. 285.
Hecäerge, & aliae Dianae Nymphae. 425. 1020.
Hecate variata figuras. 541.
Helenae ſidus. 55.
Henna non Enna. 552. 572. 577. 592. 621.
Hennaea Ceres. 552.
Heraclianus, Stilichonis interfector. 533.
Herbae & artes medicae. 117. 315.
Herbida velamina. 75.
Herculeae & Joviae cohortes, a Maximiano & Diocletiano adpellatae. 233.
Herilis nutus. 216.
Heu heu, pro eheu. 70.
—— quid agam. 213.
Heus quis, ecquis. 182.
Hiatus in verſu. 178. 376. 419. 420.
Hic, hic. 54.
—— hic eſt. 195. 1016.
Hiems rerum, pro infelicitate. 443.
Hilaris Bacchi. 406.
Hirſutae Creſſae. 428.
Hiſpania bonorum principum, Trajani, Hadriani, & Theodoſii patria. 515.
Hiſpida frons & aſpera. 184.
Hiſtoriae Romanae fructus. 155. & ſeq.
Hoc erat, hoc. 274. 1016.
—— erat in fatis. 220.
—— regni, hoc juris, & ſim. 270.
Homo, pro humano genere. 626.

Honor, de arborum comis. 1038.
Horae Deae. 25. 517. 927.
—— puerperio praeſidebant. 517.
Horrere, de rugoſa facie. 279.
Horret Aquilonibus bruma. 152.
Horrendum procubat. 13.
Horrificare & terrificare. 449.
Horror & error, confuſa. 77.
Hoſpes dolus. 511.
Humeris terras ſubigere. 213.
—— rempubl. fulcire. 808.
Humerus, & numerus creſcens. 372.
Hydri Furiarum. 32.
—— & angues, mutati. ibid.
Hymenaeon intonare. 589.
—— poſcere. 528.

I.

I. 192. 487.
I, I, repetitum. 487. 548.
I lege. 188.
I proſcinde. 548
I redde. 484.
Jacentes oculi, vel latentes. 207.
Jactat vitare, jactat pellere, pro vitaſſe & pepuliſſe. 90.
Jactare colla, de furibundis. 93. 1012.
Jaculabilis, & jactabilis. 326.
Jam, repetitum. 485.
Jam jamque. 624. 625.
Jăpetionidae, Oediponionidae. 348.
Ibis Regina. 192.
Ictus, de Solis radiis. 826.
—— ſpiraminis, de gemma. 675.
Idaliae famulae. 187.
Ide. 174.
—— in *idem* corruptum. ibid.
Idem, cum tertio caſu. 380.
Jecur, ſedes libidinis. 544.
Jĕrne. 131. 393.
Igne & ore, mutata. 406.
Igneſcere amore. 675.
Ignem corporis exhaurire. 273.
—— & inguen, mutata. ibid.
Ignes crocei, pro floribus. 407.
—— fines, & flores, mutata. 407.
Igni, igne. 29.
Ignis, de gemmis. 469.
—— & aqua in nuptiis. 589.
Ignota nubes. 6.
Ignoti amnes. 193.
Ilia, Tiberini conjux. 21.
Ille, cum emphaſi. 453. 1021.
—— Rex ille, Jupiter ille. 640. 641.
—— pulcherrimus mundus. 147.
Illecebrae, feminarum propriae. 544.
Illiſa unda. 83.
Illyricum, abſolute. 329. 849. Libycum. 416.
—— an Orienti an Occidenti adjudicetur. 79.
Illyricus & Illyrius. 1018.
Imitator, & ſimulator, humanae vocis, ſimius. 294.
Imus finis, extremus. 12.
—— & unus collis. 488.
In altum evectus. 532.
— auras vaneſcere. 547.
— Auſtrum ora, quae in Auſtrum vergit. 395.
— cinerem ſolvi. 1055.
— civem rubuere genae. 167.
— in faciem redire. 78.
— fatis erat. 220.
— fratres, pro in fratibus, vel inter fratres. 220.
— gramina, in carmina, in pocula, & ſim. pro in uſum. 41. 42. 1011.
— haſta, haſtatus. 1014.
— haſtam, in uſum haſtae. 14.
— immenſum. 1057.
— majus. 893.
— mediis ſtare, non, in medio. 33.
— morte, dum moritur. 1056.
— numerum. 543.
— orbem dividere, pro inter. 69.
— orbem, in circulum. 511.
— ore totius orbis. 146.
— pectora veſtem revocare, in pectora redire. 72.
— rabiem redire. 78.
— ſpeciem. 238.
— tantum, in quantum, vel tantum, quantum. 155.
— tempora differre. 513.
— unum advolvere. 356.
— verbera pendere. 534.
— vultus puellae aberrare, haerere. 173.
Inacceſſus. 560.
—— & inacceſſus, mutata. ibid.
Inachium Argos. 567.
Inarime, non Inarimes. 473.
Inbuit Sol omnia, adſpargit, prima luce illuſtrat. 154.
Incerta ſecuris. 631.
Incerti aeſtus animi, non inceſti. 143.
Inceſtare coelum, non infeſtare. 587.
Incingi. 33.
Inconſultus vel inconceſſus amor. 108.
Indere. 506.
Indicere hoſtem, & indicere bellum. 206.
—— defectum aſtris, & ſim. 250. 251.
—— & inducere. ibid. 519.
Indictus a vate. 677.
Indomita puella, quae repugnat amori, vel jugum nondum paſſa eſt. 275.
Inducere imbres, nubes &c. 424.

Induere aliquem moribus. 417.
—— & imbuere. 479. 511. 579.
—— triumphis. 479.
—— & inducere. 294. 327.
Indui colore. 579. honore. 511.
Indutus & inductus. 327. 414.
Induit annis. 247.
Indutus chalybem. 506.
Ineſt color. 563.
Infantes Principum, in agmine portabantur in haſtis militum. 113.
Infauſtae & infeſtae taedae. 544.
Infauſtus & infeſtus bubo. 342.
Infenſi Superi. 619.
Inferni incolae peſtes. 31.
Inferre poenas. 310.
Inficere nube. 437.
Infinitivi uſus. 523.
Infinitivus abſolutus. 140.
Inflammare aliquem amore. 116.
Inflorere, verbum ſine exemplo. 417.
Influere, de turba populi, & confluere. 364.
Informare. 561.
Informare & inflammare. 629.
Infrenis, effrenus. 671. 987.
Infundere venenum per oſcula, non diffundere. 327.
Ingeminare terrorem. 612.
Ingenioſa colus. 166.
Ingens Maeſia, tota, qua patet. 132.
—— manus, de heroibus. 162.
Ingeſta & injecta vincula. 229.
Ingerere tela. 701. 1002.
Ingeri ſomnis. 612.
Ingeſtus honor, ingeſtum imperium. 531.
Ingluvies. 770.
Inguen & ignem. 1016.
Inhumata corpora. 231.
Iniquum augurium. 560.
Inlabi Zephyros & Zephyris. 599
Inlicitur & adlicitur. 380.
Inmenſum & in inmenſum creſcere, & ſim. 1057.
Inmergere pedes. 118.
Inmerſa caternis. 126.
Inmerſum & inmenſum nefas. 268.
Inmerſus. 109.
Inmiſſa, & inmenſa, indago. 96.
Inmiſſus ab Alpe, & emiſſus. 211.
—— terror. 78.
Inmittere, admittere ſtagna, undas &c. 265.
—— feras, verbum Circenſe. 1015.
Innarrabilis, & inenarrabilis. 1044. 1045.
Inpacatus & inplacatus. 87.
Inpatiens crudeſcere morbus. 57.
Inpellere, movere, excitare. 572.
—— choros aſtrorum. 249.
Inpendere tempus ſtudiis. 247. 790. 807.
Inpendere vitam patriae. 304.
Inperat ſocios ſequi, pro, ſociis. 406.
Inpexa & inplexa frons, inculta. 597.
Inplacatus & inpacatus. 87.
Inplexa, & inpexa arundine frons. 597.
Inritare & invitare ventrem. 336.
—— & invitare, mutata. 329.
Inſcribere floribus. 25.
—— auro. 97.
—— & inſculpere mutata. ibid. 1069.
Inſculpere literas, carmina, ſaxis vel marmori, & inſcribere. 1069.
Inſcius, latens, neſcius, qui neſcitur. 451.
Inſigne, criſta in Phoenice & pavone. 1064.
Inſonare, & intonare. 204.
Inſperati recurſus. 60.
Inſtat Sol altior axi. 622.
Inſtratus nidus. 1053.
Inſudare remis. 432.
Inſula in Tibri. 22.
Inſultare. 352.
Inſultare pelago. 538.
Intactus nubibus Olympus. 445.
Intendere vel extendere caput ad oſcula. 559.
—— letum. 750.
—— ſpicula. 801.
—— pro iter intendere. 1059.
Inter & intra. 36.
Interfluit aetas, & interfuit. 246.
Internae furiae, internum bellum. 438.
Intervenit aeſtas. 246.
Intervirere. 942.
Intexere aethera limo. 349.
Intonare Hymenaeon. 539.
Intra clauſtra 134.
—— & infra. 477.
Intremulus. 462.
Inultus, prae tenera aetate indefenſus. 349.
Inumbrare. 574.
Invergere. 534.
Inviſum aurum, non invitum. 44.
Jocantur urbes. 201.
Jocari, locari, laetari, mutata. ibid.
Jonium latus. 177.
Ipſe, de marito. 51.
Ira & ora, mutata. 461.
Iratus Jupiter. 611.
Ire forum, pro in forum. 22.
— per hoſtes. 631.
— per altas ilices. 198.
Iris, nuntia Jovis & Junonis. 599.
Irremeabile & irrevocabile. 342.
Irriguae aquae. 159.
Irruere flammas. 254.
Irrumpere pelagus, & pelago, de navibus. 538.
Iſaurus, Ciliciae arx. 287.
Iſte, cum contemtu. 285.
—— tuus, ignominioſe. 64.

It dicere, graeciſmus. 74.
— fragor, Fit fragor, Fit ſonus. 643.
Jubae regia incenſa. 131.
Jubae pro caeſarie. 142.
— draconum. 65.
— & comae, mutatae. ibid. & 142.
Judaicae telae. 298.
Judaica, Niliaca, & Indica, mutata. ibid.
Juga petunt fluvii. 297.
— & vada, mutata. ibid.
Juge ſupercilium pro contiguo. 191. 192. 198.
Juges aquae. 1039.
Jugis & rogis, confuſa. 463.
Jüleae voces. 1042.
Juncta ſigna. 374.
— & vincta. 191. 690.
Junctum leviter ſupercilium. 191. 192.
Junctus Senatus. 22.
Jungere choros. 384.
— cubile. 528.
Juno inferna, Proſerpina. 539.
Jupiter purificus. 1022.
— ſalutaris. 915.
Jura, de inſignibus magiſtratuum. 423.
— movere, novare, turbare, per amphibologiam, de jure legum, & jure coqui. 338.
— regere, jura tueri. 73.
— Aegyptia. 209.
— & cura, confuſa. 464.
— juſſa, & regna, confuſa. 149.
— petere ab aliquo, de ſubjectis. 153.
Jurare per manes parentum. 60.
Jus pro imperio & poteſtate. 234.
Juſſus ictus. 162.
Juſta ſpolia. 496.
Juſto liberior. 698.
Juſtus limes. 83.
Juvat flumina ſanguis. 120.
Juvare auxilio. 221. 810.
Juvenci Lunae. 635.
Juventas, pro juventute. 179.

L.

LAbarum, vexillum. 95.
Labor Romanus. 300.
Labores puerperii. 399.
— & dolores, confuſa. 639.
Laceri artus. 101.
Lacerum imperium. 371.
Lactea & lutea, mutata. 408.
Lacrimans Pluto, vel Proſerpina. 592.
Laedi veneno. 623.
Laeſa & lapſa fides. 492.
Laetus augurii. 142.
— genialis, feſtivus. 313.
Laevis excuſſa rubigine cornus. 219.
— pecten. 568.
Laevis Bacchus, inberbis. 542.
Lagaea Pharos. 650.
Lambit veſtigia fluctus. 392.
Laminae loricarum. 94.
Lana uncta, & tincta, Tyria, & nivea. 292.
Lanigero de ſue nomen habens Mediolanum. 187.
Lapidibus pluere, de grandine. 267. 268.
Lapſa ſtella, & laſſa. 126.
— laeſa, fides. 492.
— & laſſa, mutata. 631.
Largi auri munificus. 161.
Largus, munificus, & liberalis differunt. ibid.
— & longus, mutantur. 620.
Laſſa arbor. 631.
— fornax. 562.
— procellis ratis. 55.
— & feſſa navis, poſt longum curſum. 186.
Laſſi pontes. 258.
— nautae. 414.
Latia tropaea. 585.
Latius, & latus, confuſa. ibid.
Laterum arcus. 339.
Latera de navibus. 245. 371.
Latonia furta. 550.
Latus tangere, nequitiae. 276.
Laxare femur. 424.
— & laſſare. 386. 950.
Laxata & laſſata cutis, aevo laxae genae, &c. 278. 279.
Laurea pro literis laureatis, vel triumphali ornamento. 206.
Laus bellica. 322.
— & lux, mutata. 381.
Lechaeum Achaiae promontorium. 446.
Lectiſſimus ſanguis. 530.
Leges & reges, mutata. 129. 284. 300. 417.
Legere poma. 1061.
— vela, & ligare. 236.
— litora. 122.
Leges Rom. a Triboniano & Juſtiniano digeſtae. 498.
Legi publice. 434.
— a fortuna. 251.
Legifera Ceres. 545.
Legum venditor. 107.
Lembus, phaſelus, linter, femin. gen. 265.
Lemnia vincula, de Martis & Veneris concubitu. 625.
Lena pictura. 175.
Lenis Bacchus, laetus, & laevis. 542.
Lentae vites. 393.
Lentum, & longum votum, mutata. 10.
Leontodame. 425.
Leonum exuviae pro ſcutis. 369.
Leopardi maculoſi. 262.
Lethes Numina, inferni. 588.
Levare armos, adtollere. 95.
— fluctus. 563.

Levare timores. 565.
—— ſolem. 330.
Leves flatus. 344.
—— pennae. 178.
Levis ſpes. 344.
Levitate feroces Galli. 157.
Libare poenam, non librare. 99.
—— pabula, libare epulas, & ſim. 659.
Liber freni & frenis. 363.
Libitina. 705.
Libya pro Africa 205. 209.
Libyca palus, Tritoniaca. 331.
Lictores quomodo Conſulibus praeirent. 722.
Ligare colla ferarum. 262.
—— & legere vela. 236.
Ligat gentes mare, vel rigat. 76. 1012.
Ligus, pro Ligur. 495.
Limbus frontis. 250.
Limen domus offendere, ominoſum. 572.
—— vitae, & lumen. 381. 1041.
—— coeli. 428.
—— Mercurii, Saturni. 125.
—— & limes Phoebi. 396. 1441.
Limes Heſperius, & ſim. 137.
—— & miles, confuſa. 874.
—— Rheni. 389. 1010.
Limina, lumina, culmina, molimina, mutata. 255. 403.
—— Solis, de ortu & occaſu. 138. 396. 1041.
—— ſuperare. 403.
Linigeri Iſidis ſacerdotes. 164.
Linguas mille optare, in dicendis alicujus laudibus. 389.
Liquidae & nitidae aquae. 28.
Litera, pro reſcripto Principis. 653.
Litare. 43. 751.
Litus Nili. 45.
Locare Italiam in pace. 75.
Locatus ancipiti. 500.
Longe pro longum. 220. 234.
Longinquus pro longaevo. 660.
—— de tempore & de loco. 301. 660.
Longum, diu. 87.
—— & lentum votum, confuſa. 10.
Longus & largus. 620.
Loquaces alae, ſilvae, &c. 403.
Luci ſacri habiti a Germanis. 367.
Lucifer Veneris ſtella. 581.
Luctus, inter peſtes infernales. 1039.
Lucus & nemus, diſtincta. 1038.
Ludibrium relinqui. 670.
Ludi virginei. 617.
Ludus erat hoc facere. 60. 520.
Ludus eſt cernere Thulen. 419.
Lues monſtroſa, peſtis, de homine nefario. 351. 1010.
Lumen laudis. 382.
—— taedae. 521.
Lugens Maeſia. 132.
Lumina juvenum, & numina. 684.
—— coeli, Sol & Luna. 973.
—— taedae. 651.
—— & culmina. 240.
Luminis aurae & orae. 1041.
Lunae plures ſimul viſae, prodigium. 268.
Luna cantibus magicis e coelo deducta, unde eclipſes fieri credebant. 41.
Lunare gladios. 367. 1007.
Lunatae peltae Amazonum. 576.
Lupi in urbe viſi, prodigium. 267.
Luror. 622.
Luſus & jocus, de ridiculo homine. 351.
Lutatius, non Luctatius. 304.
Lutea colla, lutea Aurora. 408.
—— & lactea, mutata. ibid.
Lux & laus mutata. 382.
—— pro ſalute vel felicitate poſt res adverſas. 223.

M.

Maeetum, Macedonum, non Macedum. 87. 244. 324. 1012.
Maculae animis inproborum inuſtae. 107.
Madere & rubere, confuſa. 570.
Madidantes pro madidis. 578.
Madidum aurum. 577.
—— ſerenum. 579.
Maeonides urbes. 166.
Maeotia, pro Maeotica. 140. 337. 493.
Maeotis femina. 58.
—— palus. 140.
Maeotida, non Maeotin. 58.
Maerere, de regionibus bello vaſtatis. 443.
Maeſtae comae. 232.
Magis vel potius, omiſſum. 328.
Magiſter clavus. 302.
Magna avis, ſtruthiocamelus. 1067.
Magneſia gemma. 674.
Magneticae ſtatuae. 673.
Magnities, pro magnitudo, vox barbara. 1067. 1068.
Majeſtas, Deorum vel principum reſpectu. 50. 67.
Major & melior fama, confuſa. 491.
Mallii vel Manlii Theodori eruditio in Philoſophia, Geometria, & Aſtrologia; ejuſque ſcripta quaedam anecdota olim fuere apud Cujacium. 242.
—— bis Praefectus Praetorio, & ſimul Conſul. 243.
—— Macedoniae praepoſitus. 244.
—— Quaeſtor & Comes ſacrarum Largitionum. 244.
—— Praefectus Praetorio per Gallias. 245. 246.
—— Praefectus Praetorio per Italiam. ibid.

Mandare pro amandare. 613. 620.
——— crimen. 276.
Manere alicui & aliquem. 348.
Manipli. 151.
Manſueſcunt fauces. 68.
Manſueſcere & areſcere, mutata. ibid.
Manus, & nurus, mutata. 71.
——— & minae. 78.
——— quae ſceptra gerit, non, qua. 102.
Marcet ſegnities, inuſitata locutio. 189.
——— facies. 279.
Manumiſſio per Vindictam a Vindice dicta. 167.
Marcomeres. 368. 1019.
Margo, feminini generis. 564.
Mariſcae. 23.
Mariae, Honorii uxoris, ſtemma. 175.
——— ſepulcrum. 196.
Maritus rogus pro maritali. 232.
——— ignis. 362.
——— & marinus currus; de Pelope. 520.
Mars pro bello & armis. 93.
Martis famuli Terror Pavorque &c. 61. 401.
Maſcezel. 231.
Maſculinum, praecedente feminino, *caterva*, *qui*, *turba tuti*, &c. 28.
Mater Regum Roma. 421.
Maturus aevi. 399.
Maxima Tethys. 570.
Maximus Tyrannus, natione Hiſpanus, non Britannus. 133.
Mazax populus. 375. 1019.
Meare, de avibus. 1015.
Meat & ruit fluvius. 671.
Meatus, & natatus. 951.
——— pro volatu. 577.
Medeae herbae veneficae. 42.
Mediolanum a lanigero ſue nomen habet. 187.
Medius aeſtus. 130. 580.
——— & nimius calor Solis. 215.
——— in via. 499.
——— belli arbiter. 486.
——— mediator. 90. 259. 765.
——— & madidus, mutata. 672.
in mediis, pro in medio. 32.
Medus pro Xerxe. 61.
Me, me. 37.
Melior & major fama, confuſa. 491.
Memnon proſtratus Achilli. 370.
Mens animi. 372.
Menſum pro menſium. 1040.
Mereri vitam, pro habere, accipere. 672.
Meritus, de homine. 385.
Meruit repulſam. 531.
Metalla Ligurum pro marmoribus. 1011.
Metere populos. 324.
——— pro occidere. 159.
Metiri, oculis. 210.
Metitur, & moritur, mutata. 159.
Metus, primam producit. 155. 727.
Mihi, eleganti uſu. 211.
Mille poſt annos metempſychoſin futuram credebant. 106. 107.
Mimus, nutu manibuſque loquax. 263.
Minae & manus, mutatae. 78.
Minervae tibiam abjicientis in Phrygiam fabula. 331.
Mirabar quid ceſſares. 529.
Miraris? nihil eſt. 299.
Mirari de adtonitis ad ſubita. 293.
Mirantia & moerentia pectora. 615.
Miſcere praelia. 443.
Miſſi, rectores provinciarum. 368.
Mithra Sol. 359.
Mitior & tutior, confuſa. 226.
Mitia grana, matura. 1061.
Mitra Bacchi. 938.
Mittere oratum, mittere rogatum, de legatis. 176.
——— leto. 51.
——— & tendere ſagittas, variata. 197.
——— aciem, arma, in terras hoſtiles. 418.
——— ſub juga. 11.
Mixtum pietate nefas. 482.
Mnemoſyne, mater Muſarum. 190.
Mobile ebur. 568.
Mobilitas pro celeritate. 616.
——— tigridis. 36.
Moderamen pro imperio. 522.
Modeſtus faſtus. 259.
Modorum variatio. 259. 335.
Modulari & moderari. 568.
Moenibus & montibus, confuſa. 478.
Moeſi & Myſi. 414.
Mole magna. 322.
——— tanta. 322. 649.
Molibus, ſaxis, aſtra laceſſit Aetna. 555.
Molimina rerum. 255.
Molles choros ducere. 171.
Mollit, & ſolvit, mutata. 182.
Mollire iras, ventos, mare. ibid.
——— mares, evirare. 272.
Monere, verbum praeceptoris vel vatis. 146.
Monitus ſomno, non ſomnus monitus. 391.
Monſtra de feris terreſtribus. 392.
Monſtriferi & mortiferi. 315.
Monſtrum Caledonium. 392.
Montes ſanguineos agit Iſter. 168.
——— vaſti, ardui, duri. 297. 675.
——— & fontes, mutata. ibid.
Morae & viae, mutatae. 411.
Morari regione. 125.
More mutato, & jure. 672. ſine more, de more. 1056.
Mores virtutum & ſcelerum. 56.
Mori, de urbibus. 442.
Mortis ſolatium, a viro forti occidi. 230.
Mortifer aeſtus. 622.

Mo-

Mota ſidera, de ortu & occaſu, vel quae pelluntur a Sole. 125.
—— cutis. 668.
Motus mimicus pro ſaltatione. 340.
—— pro inceſſu. 327.
Movere & novare jura. 338.
—— carmina. 121. lyram. 568.
—— pacta, conditiones, tentare. 486.
—— & vocare ad caſtra. 544.
Mularum uſus ad carpenta. 686.
Mulcifer. 317.
Multifidus, & multimodus. 181.
Multiſonora. 687.
Multum cruoris, & multus cruor. 643.
Mulvius pons, non Milvius. 504. 1022.
Mundus pro coelo. 67.
Munera arenae. 97. 98. 427.
—— & numina mutata. 427.
Munificus, largus, & liberalis differunt. 161.
Muniri amicis. 393. 875.
Munus, officium proſequendi. 1070.
Murare. 71.
Murcia vallis. 403.
Muro ſuſtinere Martem. 211.
Muros carmine condidit Amphion. 388.
Murmur pavidum. 157.
Mutabile corpus Phoenicis, & reparabile. 1053.
Mutantur animae in corpore. 546.
Mutare & nutare. 224.
—— & mittere. 546.
—— aquam nectare. 171.
—— vellera ovili, & vellere ovile. 516.
Mutat in varias partes anceps animus, vel nutat. 223. 224.
Myrrhata limina. 665.
Myſi, Moeſi. 444.

N.

N & H in MSS. confuſae. 224. 232.
Naïdes ſcribendum, triſyllab. non Naiades. 575.
Napaeae. 517.
Nardus, femin. gen. 180.
Narnia. 502.
Narrare ſomnia. 448.
—— & numerare, confuſa. 10.
Naſcentia fata. 649.
Natatus & meatus. 951.
Natura, & fortuna, mutata. 142.
Nauſicaa. 520.
Ne precor, Haec precor, confuſa, ex ſimilitudine N & H in MSS. 224. Nunc, & Hunc. 232.
Ne, precor. 224.
Nebride, ſeu tigridis pelle, amictus Bacchus, & Bacchantes. 542.
Nec pro non. 428.
Necdum, & nondum. 82. 295.
Nectere perjuria, dolos, funera. 49.
Nectere ad juga. 11.
—— & mittere ſub juga. ibid.
Negare, pro recuſare. 148. 172. 380. 585.
Negat haerere. 634.
Neglectum faſtidire. 380.
Nemus & lucus, diſtincta. 1039.
Nere ſtamina. 292.
Nervi, & numeri, mutata. 285.
Neſcis unde redii, pro redierim. 97.
Neſcius, qui neſcit, & qui neſcitur. 466.
Neutrum feminino junctum, hoc culpa, hoc contumelia eſt. 674.
Neutrum, nec mas nec femina, de caſtratis vel hermaphroditis. 1071.
Nictus & nutus loquax. 263.
Nidi pro pullis. 110.
Niger Deus, Pluto. 104.
—— Indus. 16.
—— & piger, confuſa. ibid.
Nigra rubigo. 390.
Nigrae Somni alae, & pigrae. 91.
—— Nili arenae. 665.
Nigrans pulvere. 438.
Nili fontes. 85.
—— ſeptem oſtia. 45.
—— fertilitas. 257.
—— nigrae arenae. 665.
—— origo incerta. 670.
Niliacae telae. 298.
Nilus ab Auſtro vel meridie fluit. 671.
Nilus & Indus, confuſa. ibid.
Nimbi, munera ſparſionis theatralis. 8.
Nimbi, de procella & tempeſtate. 325.
—— ignis. 555.
Nimbo florum aliquem perfundere. 194.
—— & limbo, frontem velatus. 250.
Nimbus, de denſo turbae agmine. 8.
—— radiatus circa capita, divinitatis indicium. 1066.
—— Phoenicis, inſtar coronae radiatae. ibid.
Nimium pectus. 640.
Nimius pro ſucceſſu. 441.
—— pro intolerabili. 442.
—— & medius calor Solis. 215.
Niſu magno mortalia vertere. 281.
Niti in ſtadio. 385.
Nitere, & virere, mutata. 165. 242. 552. 561.
Nivalis glacies. 547.
Nivea lana. 292.
Niveae Amazonum turmae, niveis equis vectae. 576.
Nocendi jus habere. 666.
Nocere, de cicarice nimis ſubito obducta. 316.
Nodare. 575.
Nodus amicitiae, & ſim. 387.
—— cognationis. 132.
Nomen Achemenides, vel nomine. 1046.
—— & omen, mutata. 512.

Nomina anno Conſules dabant. 306.
——— ex Faſtis ablata. 310.
Nomine aliquem conpellare, ad amorem concilian- dum. 387. 489. 1019.
Noſſe & poſſe mutata. 398.
Nota dulcedo. 263.
Notae veri. 449.
Notae, propria rei alicujus ſigna. 561.
Notariorum primicerius. 532.
Notas abolere, maculam delere. 233.
Noti hydri Furiarum. 34. 36.
Notitia Imperii propter contentionem Arcadii & Honorii ſcripta. 210.
——— auctorem habet Marianum. 239.
Nova membra, ſomno refecta. 115.
Nox erat. 499.
Noxa, & culpa, confuſa. 591.
Noxiae Pareae. 666.
Nubae populi. 369.
Nubaeus. 671.
Nudare penetralia mentis, pandere, monſtrare. 559.
——— pro ſpoliare. 159.
Nulla eſt Perſephone, vel nuſquam. 622. 623.
Numen Clementiae. 232.
Numerare acta pro narrare. 10. 116.
——— & memorare. 116.
Numeri rectorum. 532.
Numeroſi artus Geryonae. 570.
Numidae campi. 369.
Numina Dii praeſides ſilvarum. 427.
——— & munera mutata. ibid.
——— & ſidera. 600.
Nunc & tunc mutata. 470.
Nurus pro nupta. 124.
——— & viri, mutantur in MSS. ibid.
Nuſquam eſt Perſephone. 622.
Nutare animum vel animi. 223 & 224.
——— & mutare. 317.
Nutat navis undarum verbere. 219.
Nutans & fluitans fides. 311.
Nutant agmina. 468.
Nutantis animi libra. 360.
Nutat & mutat animus. 224.
Nutritores arborum fluvii. 632.
Nutu coelum concutit Jupiter. 611.
Nymphae & lymphae. 690. 692.

O.

Obex victa. 317.
——— ruptus. 1017.
Oblimare, limo obducere. 601.
Obliquare carinam. 371.
Oblitus fugam & fugae. 335.
Obmuteſcere, de undis. 534.
Obſcura nubes. 6.
——— rubigo. 590.
Obſcurus, ignotus. 143.
Obſcurior, & obſcoenior, mutata. 329.
Obſequium conjugis. 481.
——— militis. 505.
——— & officium, mutata. 481. 505.
Obſidere tertiae conjugationis. 418.
Obſidione ſubactus. 311.
Obſervare, & adſervare. 304.
Obſtipuit in MSS. pro obſtupuit. 82.
Obſtrepere, & adſtrepere laudem & laudi. 412.
Obtendere, obtentus pallae. 574. 588. 644.
Obtruncare. 231.
Obuncus vomer. 65.
Obvia proſternere. 500.
——— fatis Roma, adverſa, reluctans. 418.
Occidentale imperum Orientali praevaluit. 480.
Occiduus Solis vel coeli cardo. 87.
Occurſus monſtri, vel turpis hominis, infauſtus. 280.
Oceano ſurgens Sol. 1044.
Odor Parthenius. 583.
Odores Panchaei, Indi, &c. de aromatibus. 1050.
——— Pharii. 1053.
Odori canes. 1050.
Odryſii, & Othryſii. 445. 725.
Odryſius. 44.
Oebalia, Caſtalia, & ſim. ſubintella unda. 24.
Oenomai deceptor Myrtilus. 521.
Octa, maſculini generis. 642.
Offenſus, iratus, laeſus. 38.
Officium, nequitiae vox. 299.
——— & obſequium, mutata. 481.
——— de iis, qui ad officium nuptiale properant. 503.
Offundere. 618.
Offundi. ibid.
Ogygiae, & Aegaeae aquae. 183.
Olbia, vel Ulbia, Sardiniae oppidum. 238.
Olybrius Muſae nomen non habuit. 656.
Olympus pro coelo. 33.
Omen eat, crimen eat, & ſim. 394.
Omina, & ſomnia. 448.
——— & omnia. 270. 657.
Onerare aliquem donis, & ornare. 185.
Onerari gemmis, & ornari. 165. 294. 503.
Oneri opes, oneri fama eſt. 448.
Opaca & operta luſtra. 313.
Opacare, & obumbrare, mutata. 558.
Operire aliquem praetenta criſta. 588.
——— campos. 132.
Opertus obex. 556.
Opes aquarum. 680.
Opima Epirus. 328.
Opis Nympha. 425.
Optare voces centenas. 389.
Opulentior paupertas, & auguſtior. 47.
Oracula Chriſto nato ceſſarunt. 590.
Ora pervolare. 677.

Ore & igne, mutata. 406.
—— in medio orbis eſſe, de viris eminentibus. 146.
Orbis & urbis confuſio. 377. 869.
—— clipei. 394.
Orbus magiſtri, & ſim. 343.
Ordo fati. 266.
Organum hydraulicum. 263.
Orgia Bacchi & Cybeles. 420.
Ornare & onerare. 165. 185. 696.
Oſtrum pro toro purpureo. 184.
Othryſii & Odryſii quomodo differant. 445.
Otus, Gigas, & Ephialtes. 439. 894. 1021.
Ovare, exſultare. 382.
Oves murice rubentes. 65. 516.
Ovile pro gregibus. 516.
Ovidius militiae nomen non dedit. 240.

P.

P & F in MSS. confuſa. 4.
Pacare aeſtus animi. 143.
—— & placare, confuſa. ibid.
—— ſilvas & montes. 427.
—— novam nuptam. 535.
Pacator, & calcator. 411.
Pacatum fulgur. 583.
Pacis in gremio, & genio. 321.
Palladiorum gens. 525.
Palleneus non Pallaneus. 645.
Pallere & ſquallere, mutata. 20.
—— cum caſu quarto. 841.
Palma & pluma. 293.
Palmas tendere, de precantibus. 82.
Pamphyli. 347.
Pamphylum latus, Pamphylius pontus. 1018.
Panchaïa turifera, rorifera, florifera. 578.
—— cinnama. 180.
Panchaei odores, Panchaïa pinguis, dives. 1049. 1050.
Panacea. 1052.
Pandectas Florentinas praeferebat Cujacius, non Florentinos. 298.
Pandere coetus, explicare. 23.
—— diem. 1037.
—— & prodere, mutata. ibid.
Pandit alas Victoria. 423.
Panoplia. 510.
Par congreſſus. 89.
—— & finitimis luctus. 334.
Parare & petere, confuſa. 319. 472.
—— epulas. 24.
—— praedam. 483.
Paratus, de milite. 160.
Parant quodcumque fata, minantur. 269.
—— & canunt, mutata. ibid.
Parcentes flammae. 264.
Parcendo ſecare, parcente dextra. 442.
Parcere vocem, parcere linguam, conticeſcere. 547.
Parentare patriae. 482.
Parens, & potens, mutata. 405. 413.
—— Natura. 881.
Parentes ſenio confectos occidere, barbaris frequens. 60.
Parma. 129.
Parnaſus in orbis umbilico. 241.
Pars ſceleris, & par ſceleri. 395.
Partem invadere, aequam partem. 79.
Partes, & patres, confuſa. 395.
Parthenium, pro monte Parthenio. 583.
Parthia pro Parthica. & ſim. 296. 542. 579.
—— & Perſica, mutata. ibid.
—— tigris. 542.
Parthi fuerunt provincia. 149.
—— & Perſae. 347. 358.
Partitim, partito obtigit. 357.
Parturire, vana minari. 248.
Parturit annus flores. 1062.
Paſcere ſanguine. 296.
—— commercia honorum. 384.
Paſcit flumina ſanguis. 120.
Paſſa, arida. 831.
Paſſer marinus, ſtruthiocamelus. 1068.
Paſſim & ſparſim, confuſa. 214. 343.
Paſſis uvis rugoſior. 278.
Paſſus morari. 128.
Patent ora vocibus. 9.
Patentia arva. 673. 677.
Pater ſibi, pater mihi &c. 660.
—— aether. 685.
Patere, obſcoeno ſenſu. 299.
Patet ingeniis campus. 262.
Pati hoſtem & ſim. 440.
—— fugam. 464.
—— & peti, mutata. 440.
Patria conſilia, vel patrum. 208.
—— non moribus, idem. 230.
Patiar deponere, patiar audire, & ſim. 253.
Patiens animus, & patiens animi. 255.
Patribus iiſdem natus. 230.
Patricii parentes principum dicti. 843. 1017.
Patrii agri, patria arva. 687.
Patrio de corpore renaſcens Phoenix. 662.
Patrium & primum corpus. 1059.
Patrius Olympus. 144.
Patruum germen. 176.
Patula arva. 677.
Pavidum & rabidum, confuſa. 99.
Pavones & pſittaci, inter luxurioſas olim dapes. 336.
Pavor & Terror, Martis equi. 61. 401.
—— & favor, confuſa. 4.
Peccare fide, & peccat fides, non praeſtita. 383.
Pectere pollice crines. 174.
Pectore, vel gutture, fulfur eructare, de Typhoeo & Encelado. 554.
In pectora revocare. 72.
Pecudes locutae, prodigium. 267.

Pedes inponere cadaveribus occiſorum hoſtium. 118.
Pegma. 264.
Pellere limina portae, percutere. 1041.
Pelliti Getae. 73. 160. 462.
Pendentes pharetrae, & ſplendentes. 370. 527.
Pendere, dubium eſſe. 4.
—— damno adfici. 385.
—— venalem exponi. ibid.
—— & pallere, mutata. ibid.
—— in verbera. 534.
Pendentia antra, concava, fornicata. 1048.
Penetrat nares odor. 665.
Penita ſtirps, antique. 82.
Penitus inmerſus. 109.
Pennae & pinnae. 616. 660.
Pennis levibus volare, non ventis. 178.
Penſa. 346.
Pepigi. 174.
Per ora volare. 677.
—— itura Jovem, thmeſis, itura per Jovem. 631.
—— vada mergi, non, in vada. 71.
—— repetitum, per freta, per fluvios. & ſim. 430.
—— thalamum, dum nuptiae celebrantur. 525.
—— ſecula. 642.
Percenſere. 632. 967.
Percutere aegida, de Jove. 325.
Perducere noctes vigiles, & producere, differunt. 115.
Peremtus, perditus. 353.
Perfidus Mars. 370.
—— Myrtilus. 520.
Perfoſſus verbere tergum. 339.
Perfringere mora. 155.
—— Alpes. 456.
Pergere in hoſtem. 584.
—— & tendere mutata. 664.
Perit inter tela cadaver. 100.
—— orbita fletu. 637.
—— foedus, perit fides, pro frangitur. 49.
—— & cadit, mutata. 159.
Permiſſi chori. 66.
Permiſſum votum. 167.
Permittere caſibus orbem. 83.
—— —— aliquem manibus hoſtis, dedere ejus arbitrio. 213.
—— & promittere. 284.
Permutant colorem aurata atria cum viridi ſilva. 179.
Permutare merces. 472.
Peroſus, paſſive. 463.
Petere, hoſtile verbum. 440.
—— uxorem. 546.
—— jura ab aliquo, ſubjectorum eſt. 153.
—— & ferre mutata. ibid.
—— & parare. 309.
Perpenſare. 106.
Perſae primum pueros caſtrarunt. 272. 296.
Peruſta & praeuſta Africa. 215.
Peruſta Arcadia. 463.
Phaëtonteus. 1038.
Phalerae, & pharetrae, confunduntur. 72.
Pharetrae & ſagittae, variatae. 113.
—— Amorum pro caniſtris. 534.
Pharius & varius, mutata. 165. 1055.
Pharii odores. 1055.
Pharſalia praelia, pro Pharſalica. 496.
Phlegethon, igne redundans. 104.
Phoebeus honos. 670.
Phoebea volucris, Solis avis, Phoenix. 1061.
Phoenice vel Phoenicia regio, cujus praeſes Venus. 1046.
Phoenix, pavonem magnitudine aequat. 1067.
Picta avis, verſicolor. 1066.
Picta tellus floribus. ibid.
Pictae imagines majorum in atrio. 4.
Picti homines, variegati coloris. 1067.
Pictones, ſecundam corripiunt. 130. 131.
Piger glacie Indus. 17.
Pignora, liberi. 275.
Pigra, nigra, fulva, fuſca, & ſim. confuſa. 91.
Pigrae ſomni alae. ibid.
—— lacunae, non aeſtuantes. 681.
Pii, felices. 598.
Pii fratres Siculi Catanenſes. 683.
Pincia culmina. 403.
Pingere coelum dicitur Iris. 1064.
—— acu. 564.
Pinnae & pennae. 616.
Pinus ſtridula. 558.
—— Cybebae ſacra. ibid.
Piſtris, piſtrix. 184.
Pius amnis. 12.
Placare & pacare, confuſa. 143.
Placiti amores, & placidi. 675.
Plagae de terra, zonae de coelo. 563.
Plana arva. 677.
Plaudere concentum alterno enſe. 510.
Plauſtra. 905.
Plauſtra Viſigothorum. 361.
Plauſtris Getae caſtra muniebant. 158.
Plebs & pubes mutata. 87. 217.
—— de gregariis militibus. ibid.
Plena concordia. 206.
Pleno lumine luſtrare. 637.
Plenus triumphi. 430.
Plurale, adclamant concilium, vulgus famulantur, & ſim. 90. legio humectant. 86. fuerint provincia. 149.
—— verbum non ſemper requiritur poſt duo ſingularia. 33. 286. 585.
Pluton. 565.
Plutonis equi. ibid.
Poeni leones. 616.
Poenus aër, Poenae haſtae. 369.
Poëtae fluvios lentos vel rapidos contra naturam fingunt. 258.

Poëſis ſaepe a pauperibus culta. 697.
Polita praelis veſtis. 533.
Polyidi Glaucum vitae reſtituentis fabula. 459. 460.
Pollentia Liguriae urbs. 466. 470. 482.
Pompa dives. 507.
Pondus & pectus, mutata. 523.
Ponere nomen, pro inponere. 139.
—— locare, de pecunia. 253.
Populus pro plebe, & turba. 195.
—— & Patres. 208.
—— armatus pro exercitu. 209.
Porphyreae columnae, & purpureae. 78.
Porrectus, & projectus, mutata. 54.
Porta coeli. 1036.
Porus ab Alexandro victus. 370.
Poſcere loca, adire, tendere. 39. 89.
—— provocare. 88. 384.
—— verbera. 256.
—— Hymenaeum. 528.
—— pro adire. 1010.
Poſito genu, de ſupplicibus. 479.
Poſitivus pro ſuperlativo, gentis praeclarus, pro praeclariſſimus. 467.
Poſſe & noſſe, mutata. 398.
Poſt terga relinquere. 85.
Potare nives in galea. 116.
—— & portare, confuſa. Ibid. & 575.
Potens armorum & legum. 128. 416.
—— & parens, mutata. 405. 416. 596.
—— nocte Juno. 598.
—— fatum, magnum. 143.
Potentes Anniadae. 3.
Poteſtas, de ſummo Imperatore. 188.
Potior & melior ſententia. 228.
Prava cupere. 146.
Praebere pocula. 171.
—— & praebibere. ibid.
Praeceps, pronus, & paratus. 8.
—— audacia. 538.
Praeclarus gentis Alanae. 467.
Praeda victoribus eſſe. 352.
—— facilis de puellis inermibus. 230.
Praedo Gildo, non praeda. 210.
—— venator, & praeda, quod in venatione capitur. 198.
Praefectus Urbis tempore Claudiani primam in Senatu ſedem habebat, Conſules ſecundam. 5.
Praelabi & perlabi. 584.
Praelabi ventos. 548.
Praela textoria. 533.
Praelo polire veſtes. 533.
Praemittere fraudi blanditias, & praetendere. 380.
Praepes cometa, non praeceps. 560.
Praepoſitio in duobus membris non ſemper geminatur. 142.
Praeſagum canere. 572.
Praeſcriptus mari finis. 29.
Praeſentis temporis elegans uſus. 178. 194. 470.
Praeſtatura, & obſtatura, pro praeſtitura &c. 662.
Praeſternere & proſternere. 189.
Praeſtringere & perſtringere. 122.
Praeſtruere. 150.
—— ſuos bello & viae. 465.
Praeſudare. 581.
Praeſumtus. 140.
Praetendere, pro praetexere. 328. 380. 489.
Praetendere & praemittere fraudi blanditias. 380.
Praetenta palla. 588.
—— criſta. 588.
Praetentare. 106. 632.
Praeterita contracta, quieſſe, adſciſſe, obſeſſe, diviſſe, & ſim. 1015.
Praeuſta Africa, & peruſta. 215.
Praevallare. 511.
Praevectus equo. 581.
—— & provectus, mutata, differunt. ibid.
Praevelare ripam domibus. 389.
Prava cupere. 146.
Premere, celeriter inſequi. 624.
—— frerum. 378.
—— viam. 454.
Preſſus & pulſus, confuſa. 461.
Pretium labori & laboris. 521.
Primae a limine vitae, vel primo. 113.
—— taedae. 651.
Primum omen thalami. 74.
Primus & primum. 283.
—— pro primum vel primo. 57.
—— & privus. 74.
Principe natus. 176.
Principes poſt mortem in Deos & ſidera relati. 67.
Principis Juvenis egregia inſtitutio 146. & ſeq.
Prior & precor, confuſa. 15.
Priſcus odor vel privus. 193.
Privum & privum, mutata. 74.
Proba Faltonia. 18.
Probi Praefecti Urbis & uxoris Probae Epithaphium. 10.
Probinus, Conſul & patricius, Maecenas Claudiani, literatus & facundus, poëtae auctor fuit, ut a Graecis Muſis ad Romanas deflecteret. 656. 657.
Proclinis & proclivis. 126.
Proconſule. 658.
Procul aegide, remota aegide, nec juvante. 611.
Pro dolor, pro prudor. 33.
—— labor. 212.
—— pondere, inſtar ponderis. 425.
Prodere gemitus. 327.
—— narrare, de vatibus. 539.
—— proferre. 169. 937.
Prodi, deferi. 86.
Prodigialis Jupiter. 268. 493.

Pro-

Prodita jura. 232.
Proditio & prodigium. 353.
Producere noctes. 115.
—— promovere. 38.
—— vellera per rimas. 341.
Proferre, producere, evehere. 283.
—— ſobolem. 1058.
—— ſidera partus. 15.
Proficere & efficere. 636.
Profunda, avara, inſatiabilis. 440.
Profuit, utile fuit. 137.
—— ut *plus* ſubintelligatur. 217.
Prohibere thalamis. non thalamos. 550.
Projectare miſſilia, projicere. 375.
Projectus & porrectus, mutata. 54. 725.
Projicere clypeum adverſario, objicere. 54.
Prolepſis poëtica. 373.
Proluere, leviter lavare. 330.
Proluvies. 769.
Promittere, & polliceri, pro portendere. 476.
Promotus Rufini inſidiis interemtus. 59. 363.
Pronus aeſtus amoris. 173.
—— audendi. 98.
Properare in ignes tollere. 684.
Propontida petebant aeſtivandi cauſſa. 337.
Propria ſedes. 476.
—— prima, & priva, mutata. ibid. & 477.
Prorae cuſtos. 245.
Prorepunt balſama. 181.
Prorupta aequora. 215.
Proruptus imber, pro prorumpens. 437.
Proſequi, honoris cauſſa comitari. 1070.
Proſerpinae Raptus, argumentum Poëtarum antiquiſſimum. 537.
Proſilire e lecto, & deſilire, differunt. 92.
Proſpectare. 485.
Proſpera fati, proſpera vitae. 212. 504.
—— laturae catenae. 136.
Proſpicere ex alto. 22.
—— vela. 393.
—— & conſulere ventos. 315.
Proſtrati faſces. 350.
Protecta teſtudo, protenta, & projecta. 151.
Protendere famam, & producere. 357.
Proterere herbas, arva. 552.
—— hoſtem. 206.
Protinus. 356.
Proturbare. 105.
—— domo. 218.
Provincia fuerint. 149.
Provocare populis ora. 676.
Pubens nardus. 1051.
Pubes, de militibus. 87.
—— & plebs, mutata. ibid. 217. 237.
—— & puppis. 221.
Pueri & parvi. 231.
Pugnat reverti, nititur. 586.
Pulchre conſpectus. 293.
Pulſari crimine. 116.
Pulſatus pro pulſu. 345.
Pulſus & preſſus, mutata. 461.
—— equorum. 622.
Pulvere canitiem foedare. 618.
—— tegi, ſepeliri. 303.
Pulverei cervi, & purpurei, mutata. 400.
Pulvis adventientium. 402.
—— accenſus & effoetus. 486.
Pumex vivus. 580.
Purgare nefas ferro. 468.
Puri Aquilones. 187.
Purificus Jupiter, καθάρσιος. 492. 1022.
Purificare in luſtrationibus. ibid.
Purpura, de Praefectura Praetorii. 93.
Purpurea vexilla draconum. 81.
Purpureae roſae. 184.
Purpurei olores. purpurea nix. 400.
Purpureus & pulvereus, mutantur. 400.
Pyramides, regum Mauſolea. 103.
Pyrenes juga. 136.

Q.

Qua, quae. 32.
Quae, pro qualis. ibid.
Quaelibet. 85.
Quaerere, deſiderare. 567.
Quaeſita manu, acquiſita, rapta. 627.
Quaeſtor capitalis. 105.
Quaeſtus pro acquiſitione. 46.
—— pro ſtipe mendicantium. 102.
Quam pro quantum. 274.
—— pro potius quam. 217.
—— gemuit. 274.
—— ſuſpecta fames. 301.
Quamlibet. 629.
Quanta pro quot. 271.
Quantum arenae. 9.
Quaſſa & laſſa ratis. 55.
Que, pro re, in verbis conpoſitis. 2.
Qui, qui, repetitum. 64.
Quid enim? 89.
—— faciat, vel quid faceret. 499.
Quidquis ubique, quidquid in orbe. 165. 240.
Quies pelagi 35.
Quieſſet pro quieviſſet, & ſim. 225.
Quirinus Janus. 129.
Quirites militibus oppoſiti. 324.
—— Grati. ibid.
Quiris, ſing. num. pro Romano. 200.
Quiſque, pro quicumque. 49.
—— admoniti. 387.
Quo cecidere, abiere, recidere. 625.
Quocumque vocaverit. 189.
Quo vocat, non qua. 487.
Quo mihi fortunam? & ſim. 650.
Quodcumque rubeſcit Occaſus. 246.

Quod-

Quodcumque parant fata. 269.
Quum, temporis adverbium, cum, conjunctio. 55.

R.

RAbida bella, & rapida. 365.
——— Sibylla, furibunda, non rapida. 138.
Rabidae voces, & rapidae. 32.
Rabidi Cori. 201.
——— vultus. 99.
Rabidus & pavidus, mutata. 99.
——— & rapidus tumultus. 590.
Radere nomen faſtis. 397.
Radians mitra. 327.
Radiata Phoenicis corona. 1066.
Radio deſcribere coelum. 260.
Rapere amnes, avide bibere. 76.
Rapidum ingenium. 38.
Rapina & ruina. 46. 752.
Rapinae orbis. 46.
Rapitur imago ſplendore repercuſſo. 181.
Rapiunt vellera fucos, cito inbibunt. 48.
Rapta reponere. 463.
Rapta objice. 317.
Raptare membra quadrigis. 222.
Rapti cibi. 455.
Raptim & raptu, tractim & tractu, confuſa. 104.
Raptor Parthus. 50.
Raptus Proſerpinae, non, de Raptu, & ſim. 537.
Rara apparent cornua. 458.
——— cinnama. 652.
Ratum ſit, quod voles. 594.
Rauci olores. 533.
——— rivi. 21.
Rauca Paduſa. 533.
Ravenna, Honorii ſedes. 494. 401.
Re in verbis compoſitis mutatum in que. 2.
Rebellis Antaeus, reſurgens viribus reſumtis. 56.
Rebellis cervix Enceladi. 555.
Rectorum numerus. 532.
Recentes exuviae. 113.
Recepta terra, & redemta. 469. 470.
Receptare, hoſpitio recipere. 57.
Recidere tempus litibus, demere. 247.
——— prima producta. 208.
——— & decidere. ibid.
Recidivus, & redivivus, confuſa. 640. 663. 1025.
Reciſus, prima longa. 468.
——— a ſtirpe. 612.
Recondere & retundere, mutata. 477.
Recuſſum nomen, pro repercuſſum. 403.
Recuſſus, & repercuſſus Sol. 5.
——— retuſus, & retruſus, confuſa. ibid. 6.
Reddere, & edere vocem, mutata. 465.
——— crimen, ſcelus ſceleri reponere. 231.
Reddere ſe coelo, redire in coelum. 121.
——— credere, & condere mutata. ibid. 329.
——— agris colonos. 132.
——— tradere & credere, confuſa. 176.
Redî pro redii. 97.
Redît pro rediit. 290.
Redimire capillum. 327.
Redire in orbem, de mitra. ibid.
——— in rabiem. 78.
——— pro ire & ſim. 570.
Refertus praeda, pro repletus. 321.
Reflexa cervix. 555.
Refluus Euripus. 36.
Refluus & refugus, mutata. 117. 1013.
Refundere. 1044.
Refundere pro abjicere. 276.
Refugus, & refluus Oceanus. 117.
Refutare, pro recuſare. 276. 830.
——— non admittere, projicere. 277.
Regere currus. 73.
——— jura. ibid.
——— iter. 243.
——— obſequium. 360.
——— tela. 700.
——— terram ſub pedibus. 653.
Reges dare, tribuere. 300. 838. 1017.
——— & leges, mutata. 129. 284. 300.
Regificus paratus. 92.
Regimen & regnum. 113.
Reginae, Regum filiae. 400.
Regio domus, pro parte vel membro domus. 405.
Regione remotus, longo ſpatio. 51.
Rejectare onus, & detrectare. 554. 555.
Relabentes undae. 516.
Relegere, & retexere. 226.
Reliquus gentis, & ſim. 487.
Reluctati & reluxati. 544.
Rem peragit tempus, vel peragi. 560.
Remeare & redire. 374.
Remenſus amnis, remenſum aequor. 491.
Reminiſci aliquem. 324.
Remiſſus. 229.
Remitt re frena, & reſolvere. 69.
——— pro permittere. 380.
Remordetur, & oneratur. 165.
Remoraturus, & ſolaturus. 655.
Removere currus, ad ſtabula trahere. 595.
——— & revocare, mutata. ibid.
Remulſae aures. 281.
Renatus dies. 172.
Renidere hyacinthis. 383.
Renovare & revocare. 63.
Renuere fidem alicui. 314.
Reparare lucem, & renovare. 549.
——— & repetere, confuſa. 475. 568.
Reparat, prima longa. 23.
Repellere hoſtem. 206.
Repens clades. 302.

Repens & recens, mutata. 302. & frequens. 584.
Reperta luce, & recepta. 222.
——— perfidia, & recepta. 301.
——— furta, detecta. 276.
Repetito murice tincta tela, bis tincta. 398.
Repetitio elegans. 98.
Repexi crines. 21.
Reponere & rependere, mutata. 194.
Repulſus & ſepultus. 287.
Reputare, & repetere. 450.
Rerum potens. 129.
——— fides, mundi vel univerſi vices, ordo, jura. 34.
——— quies, publica quies. 483.
——— robur. 488.
Res & gens una pro una republica. 419.
—— Romanae, imperium Romanum. 497.
Reſcindere. 641.
Reſecare dorſum. 99.
Reſidunt venti, reſidunt aequora. 35.
Reſolvere frena vel remittere. 69.
Reſpicere, de feris pavidis, non deſpicere. 98.
Reſpondere & reſplendere. 637.
Reſpuere, deſpicere. 554. 587.
Reſurgere, de moenibus & turribus ante dirutis. 16.
Retexere ſermone. 226.
Retorquere veſtigia, pedes, & ſim. 660.
Retro adridere. 400.
——— priores, retro principes, & ſim. 511.
Retruſus Sol. 6.
Retudit & retulit, mutata. 491.
Retundere radios, & recondere. 476.
Retuſa frons, & recuſſa. 582.
Retuſum cor. 318.
Retuſus amnis. 501.
——— crinis ſtellae. 141.
——— Sol, retuſum lumen, pro obtuſo. 5.
Reverentia & ſententia, confuſa. 626.
Revocare in pectora pelles. 72.
——— & removere. 595.
Revolant mergi, ex mari in terram. 237.
Rhodanus ferox. 246.
Rhoetus Gigas. 630.
Rident floribus amnes. 260.
Rigare. 1012.
Rigent ſudoribus ora. 425.
Rigor judicis, ſeveritas. 162.
—— & vigor. 425.
Rimari terram, de aurifoſſoribus. 9.
—— & mirari, confuſa. ibid.
Ripae opacae. 503.
Riſus, de maligna jocandi ſaevitia. 281.
Rite. 492.
Ritus ferarum. 483.
Rivus balſami. 180.
Robuſtior, fortior aetas. 153.
Rogantes trabeae, de conſulatu non ambito. 377.
Rogata auxilia. 481.
Rogatus & togatus, confuſa. 132.
Roma nova, Byzantium. 70. 480.
—— communis parens. 1017.
Romae elegans deſcriptio. 417. 418.
Romanus labor. 300.
Romanae hiſtoriae fructus. 155. & ſeq.
Romulei foetus, de Remo & Romulo. 12.
Rorare cum quarto caſu. 65.
Roſae purpureae. 184.
—— & lilia puellis naſcentia. 517.
Roſea lora equorum Phoebi. 2.
Roſei digiti. 174.
Rotare ſaxa. 151. 249. 556.
Rubentes Solis equi. 2.
Rubenti ore, verecundo. 397.
Rubere lactum, dulce rubere, & ſim. ibid.
—— & madere, confuſa. 570.
Rubet coelum, adventante Aurora. 1063.
Rubor vernus. 579.
Rubrum aequor & litus. 85.
Rudentes urſi, leones, boves &c. 262.
Rudes anni. 118.
Ruere cum quarto caſu. 133.
—— & fluere, confuſa. 101.
Ruens ira conſilio. 374.
Ruerunt, tulerunt, ſec. brevi. 376.
Rufinus quos honores geſſerit. 26.
Ruinae orbis, & rapinae, confunduntur. 46.
Ruit animare. 634.
Rumor auditus. 185.
Rumpere funem. 237.
——— queſtus. 590.
——— putamina ovorum, de pullis maturis. 1057. 1058.
Rupes Idae. 333.
e rupe puppem ſpectare. 347.
Rura & regna, mutata. 28.
—— & prata. 177.
Ruſticae res olim ſummae Romanorum divitiae. 46. 47.
Rutilantes floribus horti. 407.
Rutili crines. 190.
Rutra. 415.
Ruunt & cadunt, mutata. 562.

S.

SAbaei. 578.
Sacer chorus. 654.
Saevi campi. 292.
Saevit coelum volatu draconum. 80.
Saevire & fervire, mutata. ibid.
Saevum fremere. 590.
Salis aequora. 593.
Saltus virides & Veneti. 95.
Salutatio clientum. 48.
Sancte pater, honoris adpellatio. 813. 1015.
Sanctus Senatus. 22.

Sanguinea ſpuma equi. 399.
Sanus gurges. 258.
Sapor, Perſarum rex. 348.
Sarcire ruinas, & fulcire. 158.
Sardiniae montes minus ſani propter aërem peſtilenteum. 238.
Sardous. 238. 447.
Sat nulla ruenti mobilitas. 615.
Satiata auro laquearia. 448.
——— ruinis. 82.
Satiari cladibus. 490.
Saturantur veſtes murice. 48.
Saturni catenae. 551.
Scabra rubigo. 390.
Scalptura & ſculptura, confuſa. 1069.
Scapulas loris caedere. 275.
Scilicet, & ſe licet. 611.
Scinis, & Sinis, confuſi. 53.
Scipiadae. 304.
Sciron, & Chiron. 53.
Scitari, primam producit. 623.
Scorpios. 407.
Scriptus auro. 92.
Scytha exercitus & ſim. 841.
Se teſtatur majeſtas. 195.
Secare aditus. 451.
Seceſſit regio. 530.
Secreta, & ſecura litora. 538.
Sectores bonorum. 160.
Secula & tempora, variata. 2.
——— ſtipantur in Tartaro, pro, omnium ſeculorum animae. 594.
Seculares ludi, nullis ſpectati vel ſpectandi. 496.
Secundae nuptiae Romanis infames. 651.
Secundus amnis, ſecundum flumen. 501.
Secura Virtus, ſui pretium. 242.
Sed, repetitum. 176. 513. 635.
—— & ſub, confuſum. 373.
Sedem primam in Senatu habere, de Praefecto Urbis. 5.
Sedes & aedes, mutata. 191.
Sedent genae. 207.
——— naves. 219.
Seditio, deditio, & proditio, confuſa. 222. 311.
——— pro diſcordia domeſtica. ibid.
Seges fert frugem. 306.
Segnis ſtella, non lucens. 661.
Semel, & ſimul, variata. 441.
Semivir, eunuchus. 284.
Semiviri, & ſemiferi, confuſa. 510.
Senatores currum triumphantis Imperatoris praecedebant. 504.
Seni pro ſenii. 196.
Senior. 219.
Senium mutare, ornamentis juvenilibus indui. 93.
Senſus mali. 70.
Sentire pro cernere. 564.
Sentire iratum Jovem. 611.
Sepe & ſaepe, confuſa. 509.
Sepes pro ſepto, muro. ibid.
Septemgemini, tergemini, pro ſenis & ternis. 200.
Septizonium Romae, ſeptem planetarum index. 417.
Sepultus dolor, ſepulti gemitus, repreſſi, occultati. 53.
——— occultatus, obſcurus. 286. 287.
Sequi conjugium. 551.
Sequuntur Fata avorum poſteros, comitantur. 4.
Sera fides veri. 466.
Serenum tuum. 141.
Serpenus imber. 579.
Serere vitam. 546.
Series pro familia aut gente. 304.
Serpens hieroglyphicus Aegyptiorum. 404.
Servare tenorem. 4.
——— & ſignare, confuſa. ibid.
——— & verſare. 396.
Servile pro ſerviliter. 209.
Servire receſſi. 209.
——— & ſaevire, mutata. 80.
Servit io Boreas, pro Servitio. 367.
Servitium pro ſervo & ſim. 232. 877.
Servitum ducor. 591.
Servorum conditio diverſa. 270.
Severa Themidis antra. 28.
Sibyllini libri lintei. 448.
Siccus enſis, ſiccum ferrum, de pace. 378.
Sic eas uxor, ſic eas mater, pro, ſis. 535.
Sic eat. 325.
Sidere, conſidere, de navibus mergentibus. 168.
Siderea, pulchra. 191.
Sidera, menſes legitimi partui. 15.
——— viri illuſtres. ibid.
——— & frigora, mutata. 130.
——— & numina. 600.
Sidus hibernum, pro coelo frigido. 498.
——— & frigus, mutata. 499.
Sidera damnare luctu. 589.
Signa Rom. militaria pro diverſitate temporis varia. 80.
——— ferre. 221.
——— adverſa furori. 54.
Signare coelum. 192.
——— ſaxa carmine, non carmina ſaxis. 1069.
Signifer circulus zodiacus. 63.
Silentes anni. 252.
——— populi pro umbris. 39.
Silentiarii. 302.
Silex feminini generis. 644. 1024.
Silva, venationis ſpecies. 429.
Similare & adſimilare, male ſcribitur. 73.
Simulare, imitari. 563.
Similis falſae fama. 297.
Simius humanae vocis ſimulator. 294.
Singularis numeri verbum ſaepe poſt duo vel plura ſingularia. 33. 74.

Sinis, latro crudeliſſimus, & Scinis, confuſi. 53.
Sinu geſtare. 231.
Sinuare. 564.
Sinuatur crinis in orbes. 573.
Sinuoſi amnium flexus. 484.
Sirius ardens, & Sirius ardor. 691. 1026.
Siſtris Amazones uſae. 307.
Sitiens cruoris, & cruorem. 626.
Smaragdus fem. gen. 505.
Smyrnaeus Homerus. 1023.
Soceri, ſponſae parentes. 696.
Socia corona. 1024.
Socii, clientes, amici. 384.
Socium funus. 456.
Socius, comes alicui, pro alicujus. 282.
Sodales Marti. 454.
Sol Elyſius. 591. 592.
Solari vulnera, ſolari aeſtus. 151.
Soli virus ſpirare. 214.
Solida compages. 585.
Solis avis Phoenix. 1061.
—— urbs Heliopolis. 1059.
Solium Cyri & Craeſi. 46.
Solliciti colles, periculoſi, laborioſi, vel pro ſollicitatis. 9.
Sollicitus carcer. ibid.
——— cum caſu ſecundo. 338.
Solutae galeae. 86.
Solvere nexus, ſolvere vincula. 27.
——— cinctus Amazonios. 570.
——— collum femineo geſtu. 93.
——— chaos. 377.
——— praelo veſtes. 533.
Solvit & mollit, mutata. 182.
Somni geminae portae, eburnea & cornea. 473.
——— imago. 391.
Somnia referunt acta diurna. 472.
——— narrare. 448.
Somnis monitus, non, moniti ſomni. 391.
Sonat plorabile. 290.
Sonare & tonare. 347.
Sonorae tempeſtates. 245.
Sopora nubes, vel ſoporis, nox ſopora. 372.
Sordere tabo. 118.
Soror pro amica. 312.
Sorores nymphae. 484.
Sors imperii. 302.
—— & ſtirps mutata. 611.
Sorte remota. 196.
——— diviſa regna, magiſtratus, &c. 550.
Spargere fulmen. 549.
Sparſim & paſſim, confuſa. 214. 343.
Spatia vitae, aevi. 1045.
——— Erebi. 565.
——— arvorum & ſim. ibid.
Spatioſa cornua. 428.
Spatium campi. 159. 1024.
Species, pompa externa. 135.
Spectare pro ſperare, exſpectare. 566.
——— an recte dicatur. 415.
Spectata gravitas. 441.
Specula, & ſcopulus, mutata. 61.
Sperare pro credere. 100.
Spes, pro homine, in quo ſpes ſita eſt. 186.
Spina & ſpuma, mutata. 680.
Spinae vel pinnae Hyſtricis. 667.
Spiracula telae. 533.
——— fontis, & miracula. 670.
Spirantia, & ſpumantia freta. 291.
Spirare, pro exſpirare. 71.
—— cum caſu quarto, & ſexto. 165. 166. 641.
—— abſolute, de poculis, mari, flamma, & ſim. 188.
——— animam pro exſpirare. 71.
Spirant crateres. 188.
——— oblivia. 565.
——— altaria fumos. 665.
Spirat opus figuras, ſpirat Minervam, &c. 165. 398. 641.
Spiſſata nubila. 187.
Splendentes, & pendentes pharetrae. 370.
Spolia agreſtia, flores. 583.
Spolium, & folium, mutata. 288. 583.
Spondere, de ſideribus. 40.
Spumantia pectora, de natantibus. 186.
Spumare venero. 27. 28.
Spumare & ſpirare, mutata. ibid.
Spumarum neſcius equus fortis in curſu. 127.
Squallere, & pallere, confuſa. 20. 323.
Squamoſi ſerpentum tractus. 27.
Stat conſitus lucus. 1038.
—— fides. 395.
—— imperium Oceano, terminatur. 418.
Stabula, cauponae. 274.
Stabuli miles an recte dicatur. 274.
Stacte, myrrha defluens, vel unguentum ex myrrha. 1053.
Stadium & ſtudium, mutata. 385.
Stagna, de fluminibus. 122.
——— & regna, mutata. 166.
Stagnare, & undare. 597.
Stamen & carmen, mutata. 346.
Statina Dea. 37.
Statio & ditio, variata. 75.
Stella pro oculo. 661.
Stellae, & tela, confuſa. 662.
Sternere iter. 243. 1015.
—— —— aequor. 81.
Sternere rura. 714.
Stilichon non Stilico. 62. 357. Gildon. 206.
Stilichonis moderatio. 505.
Stipantur campi. 369.
Stipes, & ceſpes, confuſa. 17.
Stipite Seres tondent vellera. ibid.
Stirpe & forte divina genitus. 611.
Stirpe reciſus. 612.

Strages pro cadaveribus. 12. 208.
Strata, & ſtructa, confuſa. 48.
Stricti mucrones. 675.
Stridere, tertiae conjugationis. 541. 634. 937.
Stringere viſu aliquid 228.
——— & ſtruere capillum. 327.
Struere, parare. 283.
——— & ducere, confuſa. ibid.
——— capillos. 327.
Struthiocamelus, avis magna, Africae vel Arabiae propria. 1067 & 1068.
Studioſus relinqui. 181.
Studium, & ſtadium, mutata. 385.
Stupere cum caſu quarto. 456.
——— & tepere, mutata. 145.
Stupent Semiramiae turres Romana inſignia. 16.
Stygiae undae vel umbrae. 80.
Stymphale memoranda, non memorando. 666.
Sub, abundat. 273.
— & ſed, confuſa. 373.
— & in, mutata. 411.
— ora, & ſub ore. 450.
— pedibus terram regere. 653.
— verbera, & ſub verbere. 308.
Subactus pro coactus. 90. 422.
Subaeratum, & ſubauratum dorſum. 506.
Subductus, & ſeductus. 363.
Subfulgurare. 394.
Subigere, pro cogere. 90.
Subiit Roma Conſtantinopoli. 209.
Subire aliquem voce, reſpondere. 152. 615.
——— pro reſpondere. ibid.
Subiti pedites. 461.
Subjungi annis, vinci, domari. 661.
Subſeſſores, venatores. 1012.
Subſtantiva in us, pulſatus, vocatus, cibatus, erratus, & ſim. 1018.
——— flexione adjectiva, zmaragdae trabes, beryllus ſplendor, Oceanum litus, & ſim. 179. maritus rogus, pro maritali. 232.
Subſtringere, conſtringere comas. 193.
Subtermeare. 680.
Subtexere, contexere. 345. 1019.
Subtexit fumus aëra. 345.
Succedere antro. 526.
Succingere miniſtras, inſtruere, formare. 277.
Succus balſami. 180.
Sudantia balſama. 180.
Sudare triumphum, ſudare tropaeum. 123.
——— & undare, mutata. 72.
——— & ſuadere. 123.
——— ſanguine. 960.
Sudi aquilones. 187.
Sudor Martis, labor bellicus. 151.
Sues, homines pingues. 106.
Suëvi, triſyllab. 1019.
Suffundere nube: 437.
Suffundere ſanguine venas. 256.
Suffuſa ulcera. 316.
Sulci, populi. 238.
Sumere exordia. 598. 955.
Summa, adverbialiter. 573.
Summo e culmine turris, vel ſummae. 71.
Superbae fores. 213.
Supercilium juge, continuum. 192.
Superae aurae, & arces de coelo. 565.
Superare limina vel culmina. 403.
Superna, coeleſtia. 808.
Superum lumen. 549.
Sus, maſculin. gen. 187.
Suſcipere, tollere e terra infantes recens natos. 37.
Suſpecto adparatu graviore. 374.
Suſpectus, activo ſenſu, pro ſuſpicax. 147.
Suſpirare, cum quarto & ſexto caſu. 630.
Sycambri, Sygambri. 157. 301. 367.
Sycambrus. 367.
Synnada, & Synnas, Synnadicum marmor. 332. 333.
Syphacem, ſecunda brevi, ſine exemplo. 211.
Syracoſius ſenex, Archimedes. 694.

T.

TAbo ſordere. 118.
Tabulae pro picturis. 174.
——— & thalami, confuſa. ibid.
——— & ſtabula, mutata. 274. 282.
Tacitae ripae. 257.
Taciti fluvii. 1016.
——— Fauni, mirabundi. 600.
Taedae primae thalami. 651.
Taedifera Ceres. 541.
Taenara & Tartara. 594.
Taenarius, & Tartareus, mutata. 539.
Tandem, & tendens, confuſa. 404.
Tanta millia, pro, tot millia. 1019.
Tantaleum pro Tantalicum. 596.
Tanti non eſt. 85.
Tantum pignus. 422.
——— laboris. 191.
——— & quantum, pro tanto & quanto. 376.
——— praeclarior. 500.
Tardata, & turbata. 616.
Targibilus vel Trigibilus. 326. 342.
Taurorum clauſtra, de Taurica Cherſoneſo. 289.
Taurus mons, terminus regni Antiochi. 287.
Taygetes, Taygetiae. 426.
Tectus nubibus Haemus. 445.
Tegean. 467.
Teges ahena. 263.
Tegit Curios caſa, non tenet. 47.
Tegmen ovi. 110.
——— & germen, mutata. ibid.
Tela, & ſtellae, confuſa. 662.
Telae Niliacae. 298.
Temerata, & violata, mutantur. 137.
Temnere amnes. 483.

Temnere Romam. 471.
——— & tendere, mutata. ibid.
Temperat fluvius arva. 23.
Templum centum ſublime columnis. 664.
Tempus parare vel, parari, tempus agi, & ſim. 90. 233.
——— agi rem, non agit. 560.
Tendens & tandem, confuſa. 404.
Tendere arcum. 89.
——— ſpicula, ſagittas &c. 104. 163. 197. 362.
——— & mittere ſagittas, variata. 197.
——— ad litora Nili. 404.
——— curſu, & curſum. 490.
——— ad auxilium. 186.
——— curſum. 163.
——— contum. ibid.
——— veſtigia. 184.
——— pro tentare. 269. 293. 1010.
——— & pergere, mutata. 664.
——— ad Nilum. 404.
Tendit pro tentat. 269.
Tenere, pro, animo, memori mente tenere. 380.
——— regnum. 270.
Teneri dolores. 595.
Tenero ab ungue. 480.
Tenet fiducia Mauros. 227.
Tentare montes. 487.
Tenturus. 670.
Tenuia velamina. 75.
Tenuis arundo, tenuis ventus. 528.
——— pauper, deſpectus. 656.
Tepefactus, tremefactus, & ſtupefactus. 144.
Tepidus auſter. 454.
——— Notus. 24. 1010.
Ter ſaepe corruptum & repetitum. 14.
——— mille anni. 106.
Terebrare. 644.
Terenda via, & tremenda. 454.
Terere, radere, ſtringere ripas, de amnibus. 23.
Terga abſorbere. 118.
——— & membra, confuſa. 554.
——— jubis creſcunt. 118.
——— libera. 285.
Tergere, tangere, & tingere, mutata. 27.
——— aſtra jubis, lambere, tergere pectora. ibid.
——— labem. 396.
Tergunt ſummae laquearia criſtae. 394.
Terguntur nubila ventis. 679.
Teri ſuppliciis, catenis. 614.
Terit fluvius arva. 23.
Teritur forma. 524.
Terrae pro rebus humanis. 29.
Terrifici, & fumifici Aetnae motus. 555.
Terrificus Phoebus. 318.
Terror, & Pavor, Martis equi. 61. 401.
Teterrimus, & deterrimus, mutata. 96. 587. 1024.
Tethys maxima. 570.
Texit, & traxit, mutata. 421.
Thalami, de gynaeceo. 282.
Thebae & Troja, mutata. 293.
Thebaeus pro Thebanus. 665.
Thecla, feminae nomen. 700.
Themidis antra ſevera. 28.
Themis fatidica. 560.
Thermodon, non Thermodoon. 576. 948.
Thermopylae ab Alarico perruptae. 446.
Theudoſius, Theodoſius. 33. 404.
Thraces arant. 330.
Thyni erant, quae nunc Bithynia, & ſim. ibid.
Tiaras, pro tiara. 46. 143.
Tiberinus, genius Tiberis. 20.
——— cornutus. 21.
Tigrides quadrigis junctae. 509.
——— quomodo fallantur ad capiendos earum foetus. 624. 625.
Tigrides currui Bacchi junctae. 542.
Timaſius. 284.
Timens exitii. 206.
Timores & dolores teneros levare. 595.
——— ingeminare. 612.
Tincta lana. 292.
Tingere ebur oſtro. 564.
Tityos. 108. 1012.
Tmarius Jupiter & Tomarius. 436. 1020.
Togatum Latium. 73.
Tollere umbracula. 305.
——— praelia. 223.
Tomi. 530.
Tonant bella. 149. 150.
Tonare Cicerona, & Cicerone. 655.
——— omina, verba, minas, & ſim. 19.
——— & ſonare. 347.
Tonat Aetna. 585.
Tonant nimbi omina. 19.
Tonitru & fulmen, terror hominum. 549.
Tori Nerei. 121.
——— & chori, mutantur. ibid.
——— purpurei. 184.
Toris & roſis, confuſa. ibid.
Torpore ſopitus. 601.
Torquere veſtigia, de anno redeunte. 2.
Torrens Hiberus. 176.
Torti, non toti, ſerpentum hiatus. 34.
Torva & ſimul placida frons. 162.
Torvi Solis equi. 133.
Torvum os leonis. 406.
Torus, & crocus Tyrius. 695.
——— pro lecto cadaverum. 1054.
Tot annos, & tot annis. 210. 215. 253.
Totae Rheni ripae, quantum extenditur. 389.
Trabea Regum & Conſulum veſtis. 52.
Trabes pro arboribus. 509.
Tractus, de ſerpentibus. 27.
Tradere vias, artes, pro docere. 37.
Trahere. 564.
Tra-

Trahere, allicere, invitare. 281. 282.
Trajani in foro ſtatuae, & locus, ubi poëtae recitabant carmina, & veteres explicabant. 723.
Tramina. 346.
Tranare. 159. 557.
Tranquilla pax. 75.
Tranſcendere & tranſcurrere. 148.
Tranſcurrere & tranſmittere aequor. 374.
Transferre veſtes in aliquem. 166.
——— & proferre, mutata. ibid.
Tranſlapſa, & tranſgreſſa, de volatu. 300.
Traxit & texit mutata. 421.
Tremenda via. 454.
Tremendus gladii. 484.
Tremere, de aere ac ſtatua. 495.
——— & timere, confuſa. 76. 687.
Tremula vox, de ſene vel molli. 290.
Trepida & tepida aſtra. 454.
Trepidare, trepide concurſare. 503.
Triſte rigere. 362.
Triſulcum mare. 554.
Triton palus. 495.
Tritone vecta Venus. 183.
Triumphantis Imperatoris currum praecedebant Senatores. 504.
Triumphus & tropaeum, mutata. 123. 479.
Triumphus pro praeda e triumpho relata. 189.
Troja & Thebae, mutata. 293.
Truculentior & violentior Auſter, mutata. 594.
Truduntur manes. 13.
Truncus & ſtipes, de marcido & effoeto homine. 290.
Trux & dux, mutata. 158.
Tua, te digna. 587.
Tubi. 680.
Tueri jura. 35.
——— & vereri, mutata. ibid.
Tumet clareſcere. 227.
——— fiducia Mauris. ibid.
Tumida virginitas. 400.
Tumido & trepido ore. 430.
Tumidum micare. 518.
Tumor pro ira. 647. 668. 761.
Tumultus mentis. 30. 145.
Tundi undis. 255. 1011.
Turbantur funera, de cadaveribus confuſis. 12.
——— traduntur, & truduntur, mutata. ibid.
Turbare fidem rerum, jura mundi confundere. 34.
——— & vexare, mutata. ibid. 68.
Turbata equi cervix 193.
——— & tardata confuſa. 616.
Turbidus comas flamine venti. 114.
——— de animi perturbatione. ibid.
Turgent gramina, ſegetes, & ſurgunt, confuſa. 180.
Turgidus nive fluvius. 695.
Turmae & turbae. 62. 88.
Turpare canitiem pulvere, & ſpargere. 311.
Turpes habitus. 59.
Tutae morae. 376.
——— ripae. 389.
Tutior & mitior. 226.
Tutum pignus. 302.
Tyria lana. 292.
Tyrius fucus. 47.

U.

UBi nunc, ubi es? 619.
Ubique, &, in orbe, mutata. 165. 240. 245.
——— felix bellator. 411.
Udae Naides. 600.
Ultor Stilicho. 415.
Ultrices Dirae. 648.
Ultro & vultu, confuſa. 624.
Ululare, de gaudio & dolore. 138.
Umbra & unda, mutata. 331. 502.
Umbrare diem, tegere, obſcurare. 77.
——— & vibrare, confuſa. ibid.
Umbrarum Domini, Dii inferi. 1023.
Una nubes. 437.
Uncta lana. 292.
Unctus pecten, & uncus. 341.
Unda & aula, mutata. 130.
Undae breves. 649.
——— & antra, confuſa. ibid.
Undare, de arboribus. 337.
——— abundare. 516. 526. 597.
——— cruore. 71.
——— & ſudare, mutata. 72. 516.
Undatim ventilare uvas. 526.
——— & ſtagnare. 597.
Ungue a tenero. 480.
Unguibus ſaevire. 803.
Unica proles, dilectiſſima. 613.
Unus metus, una formido. & ſim. 334.
——— & imus. 488. 1019.
Urbs fluvius. 466.
Urguentia & vergentia fata. 1045.
Urguere ſucceſſus ſucceſſibus. 355.
Urguet egeſtas, vel cogit. 288.
——— amor & urit. 241.
Urit Amor. 543.
Urna & campus, de ſuffragiis. 475.
Urnae fluviorum. 20.
——— judiciorum. 596.
Uſus, pro licentia ac jure ex conſuetudine. 385.
——— magiſtro. 379.
Ut, admirantis! 398. 414. 695.
——— indignantis. 212. 230.

V.

VAcare cum ſecundo, vel potius ſexto caſu. ſeq. 288.
Vacui artus. 101.
——— & vani hiatus. 344.

Va-

Vacuum, ſine ratione & providentia. 30.
Vaga aetas, de juventure. 322.
Valens Imp. in tugurio crematus. 469.
Validi & varii ſucci. 216.
Vallare, munire. 104.
—— & velare, mutata. ibid. 389. 392. 511. 595. 628. 671. 874.
Vallis ſeptena. 17.
Vallum ſetarum. 667.
Vanae aures, vano terrore conſternatae. 549.
—— pro hominibus vanis & ſuperſtitioſis. ibid.
Vandalica ſpolia, non Vindelica. 458. 1021.
Vani ſales. 337.
Vapor anni, calor aeſtivus. 488.
Vapores tolerare. 14.
—— & labores, confuſa. ibid.
Vara cornua. 458.
Varia tigris, maculoſa. 569.
Variata figuras Hecate. 541.
Vectes, ligna, ferrae, quibus muniebantur fores. 275.
Vectis inpoſitus. 164.
—— numeroſus. 476.
—— & veſtis, mutata. 165. 478.
Vehere, de frumentariis navibus. 402.
Vehunt, & ferunt, mutata. ibid.
Vel pro ſeu. 678.
Velari oſtro. 103.
Vellera de nubibus & nivibus. 1039.
Vellere & rumpere funem. 237.
Vellus quid ſit in malis Punicis. 1061.
Velox teſſera. 372.
—— & felix, mutata. ibid.
Venae peruſtae. 57.
Venditare perjuria. 466.
Venere Getae, venere Geloni. elegans repetitio. 221.
Venire & pervenire robur, pro, ad robur. 439.
Venit murmur per aures. 430.
—— ſuperare, Graeciſmus. 74.
Ventilare pavonum alas, vel alis. 278.
Ventris & Veneris confuſio in MSS. 177.
Venus Aphacitis, Atergatis, Anaitis, & Derceto. 1046.
—— tritone vecta. 183.
Vera geminantur a pavore. 347.
Verbera & vulnera, mutata. 97.
—— & verba. 256.
Verberare urbes, de bello. 641.
Veri notae. 449.
Veri anni Principis, quibus revera Princeps dici meretur. 225.
Vergentia & urguentia fata. 1045.
Vernant lanugine vultus. 141.
Vernare de locis flores & gramina proferentibus. 42.
Vero & veri ſimilis. 672.
Verona a Gallieno inſtaurata. 485.
Verrere de mari. 954.
—— crine terram de mimis, qui pedibus in altum erectis, manibus incedunt. 339. 340
Verſare, conſiderare, animo examinare. 396.
—— & fervare, mutata. ibid.
—— & vexare terram aratro. 558.
Verſus duo eodem ſono deſinentes. 269.
—— ſpurii. 553. 596. 628.
Vertere leges. 351.
—— pro mutare. 271. 281. 384.
Vertex, vortex. 460.
Vertit pro vertitur. 290.
Veſtes Florae. 1062.
Veſtigia juris. 323.
—— pro pedibus, 593.
—— & faſtigia, mutata. ibid.
Veſtit ebur atria, tegit, operit. 562.
Vetuſtas, de longi temporis intervallo aut poſteritate. 7.
Vexare fidem rerum. 34.
—— turbare, & laſſare, mutata. ibid.
—— pacem. 68.
—— naves, de tempeſtate. 371.
—— & verſare, mutata. ibid.
—— & verſare terram aratro. 558.
—— zmaragdos morſu. 695.
Vexillum Senatus. 129.
Via pro ſecta, methodo, ratione. 30.
—— pro inſtitutione; viam artis tradere. 37.
—— & fuga, mutata. 440.
Viae & vices. 660.
Viam, & etiam, mutant librarii. ibid.
Vibrare & umbrare, confuſa. 77.
Vibrat pro vibratur. 572.
Vibratum ferrum. 84.
Vices aurorae & noctis. 575.
—— & viae, mutatae. 660.
Victa & vincta obice. 317.
Victima mundi. 317.
Victor conſumto funere. 100.
Victoriae ara. 507.
Victrix patria. 186.
Victus ſimplex, & cultus, confuſa. 48.
Vides ut monſtrat, vel monſtret. 683.
Vidua & vacua domus. 321.
Viduae Amazonum turmae. 576.
Viduavit olor fugiens aquas. 534.
Vieta & quieta, confuſa. 1054.
Vietus, effoetus, ſenio defectus. ibid.
Vigilaces & vigilantes curae. 299.
Vimen acanthi. 1051.
Vincere montes adſcenſu. 115.
—— — praelia. 466.
Vincire mentes carmine. 437.
Vincta glacie aqua. 690.
Vinctura ſinus cingula, non junctura. 579.
Vincula Gigantum. 124.
—— mentis, vincula ſanguinis. 452.
Vindex patris, & patri. 410.

Vinum & fruges, junguntur. 406.
Violata, & temerata, mutantur. 137.
Violentius Auſtris, non velocius. 36.
Vir pro heroë. 155.
— talis. 360.
Virent oppida, vel vigent. 81. 561.
—— & nitent, mutata. 165. 242. 552. 561.
—— felle pectora. 682.
Vires, opes fluminum, &c. 672.
Viribus vinci. 640.
Viride aurum. 593.
Virides ſaltus. 96.
Viridis zmaragdus. 1065.
—— leo, virides pardi. 262.
Virgatae tigres, maculoſae. 359.
Virgineus cruor. 203.
Virum & nurum mutant codd. MSS. 124. 935.
Viſa, de prodigiis. 318.
— Latonia. 100.
Viſcera conplecti. 34.
—— & pectora, mutata. ibid.
Viſi, Viſigothi. 360.
Vita duplici ſubnixus. 265.
Vitalis torus pro mortuali. 1053.
Vitam veniamque precari. 135.
Vitrea antra Oceani, fluminum, &c. 201.
Vitulum ambit torva parens. 552.
Vivere alicui. 271.
Vivae lucernae. 634.
Vivi fontes. 477.
Vivus color, vividus. 459.
—— ignis. 634.
—— pumex. 580.
—— gurges. 1040.
Vivus & purus, mutata. 1040.
Vix & aegre, juncta, ſed diverſa notant. 210.
Vixdum. 100.
Vocant bella. 150.
Voce, & forte, mutata. 502.
Volare pennis levibus, non ventis. 178.
Volitare, ſecurus vagari. 79.
Volucer Junonius, vel volucris Junonia. 580.
Voluere ſic Parcae, ſic Di voluere. 572.
Volvere omnia. 269. 270.
Vomere nimbos ignis. 555.
Vortex & vertex, non differunt. 55.
—— & gurges, mutata. 543.
Vota, de imperio. 92.
Voto majora. 284.
Votum & tutum, confuſa. ibid.
Vulgus famulantur. 543.
—— inferorum. 587.
Vulnera, & verbera, mutata. 97.
Vulnus balſami. 180.
Vulſus aether. 588.
Vultu non ſolito, & viſu, niſu, mutata. 207.
Vultus & vulnus, confuſa. 173.

X.

Xerxis copiae amnes totos epotarunt. 77.

Z.

Zmaragdus viridis. 1065.
Zmaragdae trabes pro zmaragdinis, & ſim. 179. 794.
Zmyrna pro Smyrna. 703.
Zmyrnenſis portus. 1026.

A U C T O R E S V E T E R E S

emendati vel inluſtrati.

A.

Achilles Tatius. 1059. 1061. 1066. 1067.
Albinovanus. 116.
Ammianus Marcellinus. 94. 836.
Anacreon. 192.
Anthologia Graeca. 50. 689.
Anthologiae Graecae codex Vaticanus, olim Palatinus. 685. 692. 707.
Apulejus. 42. 229. 281. 407. 1015. 1057.
Arrianus. 295.
Arnobius. 251. 552. 1019.
Auctor Carminis in laudem Solis. 1044.
——— Dialogi de Oratoribus. 1038.
——— de geſtis Berengarii. 663.
——— Elegiae in obitum Maecenatis. 1019. 1040.
——— Moreti. 663.
——— Queroli. 491.
——— Vetulae. 1071.
Avieni Fabulae. 169. 407.
——— Phaenomena. 1047.
——— Deſcriptio Orbis. 19. 179. 180. 181. 297. 665. 948. 1011. 1018. 1040. 1041. 1042. 1067.
——— codex Ambroſianus. 179.
——— Ora Maritima. 452. 1023.
Auguſtinus. 421. 674.
Auſonius. 59. 139. 196. 652. 671. 674. 687. 1001. 1010. 1018. 1019. 1023. 1051. 1066.
Aviti Adlocutio Sponſalis. 803.

C.

Callimachus. 13. 436.
Calpurnius. 49. 457.
Capitolinus. 179. 761. 1017.
Catalecta Pithoei. 179. 182. 265. 291. 304. 348. 392. 591. 633. 637. 650. 663. 744. 1015. 1016. 1020. 1024. 1026. 1043. 1044. 1061. 1063. 1065. 1071.
Catullus. 93. 255. 932. 1041.
Chryſoſtomus (Johannes). 354.
Cicero. 53. 57. 143. 214. 270. 280. 347. 442. 546. 1024. 1045. 1048. 1070.
Codex Theodoſianus. 25. 52.
Columella. 72. 537. 552. 1017. 1058.
Corippus. 583. 612. 1061.
Curtius. 125. 149. 230. 615. 643. 1037.
——— ejus codex Mediceus. 140.
Cyprianus. [illegible] 938.

D.

Diodorus Siculus. 576.
Dracontius. 569. 660. 663. 1007.

E.

Ennii verſus apud Lactantium. 1036. 1042.
——— apud Ciceronem. 1054.
Ennodius. 298. 664.
Epigrammata vetera. 287. 1041. 1042. 1043. 1048. 1050. 1063. 1066.
——— inedita. 629. 676. 678.
Epigrammatum MSS. Lat. codex Scriverianus. 678. 703.
Epiphanius. 1064.
Eratoſthenes. 1017.
Euglerii Comitis Epigramma. 707.

F.

Firmicus. 552.
Florus. 236.
Fulgentius. 65. 265.

G.

Germanicus. 406. 566. 689. 1010.
Germanici Scholiaſtes. 1046 & 1047.
——— ejus codex MS. Puteaneus. ibid.
Gloſſae MSS. Balth. Moreti. 539.
Gloſſarium Latinum Saxonicum Boxhornii. 706.
Gratius. 142. 240. 316. 556.
Guntherus. 279.

H.

Herodotus. 213. 1059. 1064.
Heſiodus. 61.
Heſychius. 436.
Homerus 618. 1036.
Horatius, 16. 50. 63. 90. 139. 171. 269. 277. 291. 420. 490. 1039.
——— ejus codex Petavianus. 139.

I.

Idatii Faſti. 168.
Inſcriptiones antiquae. 239. 346. 359. 503. 933. 1015. 1023. 1024.

Jor-

Jornandes. 423. 1018.
Iſidori Gloſſarium. 538.
Julianus Apoſtata. 179.
Julius Caeſar. 40. 550.
Juſtiniani Inſtitutiones. 214. 273.
Juſtinus. 282. 284. 311. 330. 378. 414. 419. 566.
Juvenalis. 61. 179. 198. 336. 345. 378. 383. 398. 420. 663.

L.

LActantius. 281.
—— Epitomator Metamorph. Ovidii. 832. 849. 1059.
Lampridius. 509. 830.
Licentius. 452.
Livius. 144. 332. 529. 551. 552. 581. 620. 1036. 1037. 1038. 1048. 1057.
Lucanus. 4. 8. 12. 14. 46. 47. 68. 69. 96. 100. 106. 113. 129. 131. 132. 140. 143. 149. 152. 211. 214. 242. 289. 295. 297. 300. 350. 402. 417. 426. 460. 490. 505. 539. 540. 552. 562. 577. 581. 592. 601. 612. 634. 642. 643. 672. 927. 1011. 1040.
Lucretius. 100. 193. 291. 622. 674. 1054. 1071.
Luxorii Epigramma ineditum. 678.

M.

MAcrobius. 1046.
Manilius. 64. 98. 105. 374. 689. 1019. 1037. 1041. 1070.
Martianus Capella. 1048.
Martialis. 8. 9. 20. 27. 113. 142. 170. 179. 192. 198. 232. 252. 279. 282. 292. 350. 369. 441. 479. 616. 640. 783. 798. 1010. 1014. 1015. 1017. 1025.
—— ejus codex Puteaneus. 170.
Minucius Felix. 250. 552.

N.

NEmeſianus. 1016.
Notitia Imperii. 239. 506.
Nonius Marcellus. 129. 356. 1054.
—— —— ejus codex MS. S. Amandi Nerviorum. 129. 356.
Nummi veteres. 67. 96. 117. 119. 134. 138. 227. 300. 476. 507. 508. 533. 547. 552. 686. 1066. 1068.

O.

ORientius. 279.
Oroſius. 231.
—— ejus codex MS. Heinſianus. 120.
Ovidius. 10. 12. 20. 21. 22. 28. 39. 47. 61. 71. 85. 89. 91. 92. 98. 108. 119. 120. 129. 132. 139. 144. 145. 146. 157. 166. 169. 171. 176. 178. 180. 183. 191. 197. 198. 201. 232. 234. 263. 265. 272. 275. 283. 292. 295. 299. 307. 330. 346. 350. 356. 369. 380. 382. 391. 393. 395. 407. 421. 428. 430. 465. 479. 482. 483. 492. 505. 509. 511. 539. 578. 581. 586. 587. 626. 634. 635. 636. 637. 642. 650. 696. 744. 749. 935. 962. 987. 1037. 1039. 1040. 1047. 1048. 1051. 1057. 1059. 1065. 1069.

P.

PAcatus. 307.
Papiae Vocabularium. 250.
Paulinus. 8. 663. 1012.
Pentadius. 633. 650.
Pervigilium Veneris. 1062.
Petronius. 454. 690.
Petronii Epigrammata. 43. 287. 574. 770. 1043.
Phaedrus. 20. 102. 260.
Plautus. 298. 493. 832.
Plinius. 224. 333. 1020. 1022. 1045.
Priapeja. 278. 279. 495. 690. 1054.
Priſcianus Periegeſi. 238. 297. 1017. 1021. 1041.
Propertius. 42. 61. 65. 115. 149. 298. 346. 390. 426. 529. 535. 596. 629. 687. 954. 1022. 1049.
Proſper Aquitanicus. 467.
Prudentius. 6. 21. 43. 62. 201. 215. 254. 333. 345. 372. 406. 445. 549. 618. 629. 663. 1012. 1055.
—— ejus codex Puteaneus omnium vetuſtiſſimus. 62.
Ptolemaeus. 375.

Q.

QUinctiliani Declamationes. 187. 210. 322. 656. 1069.

R.

RUfini Hiſt. Eccleſ. 333.
Rutilius. 54. 137. 228. 238. 389. 778. 803.

S.

SAlluſtius. 240.
Sedulius. 231. 399. 648. 663.
Seneca Philoſophus. 53. 58. 177. 258. 1054.
—— Tragicus. 39. 43. 65. 98. 183. 208. 214. 231. 294. 328. 441. 545. 602. 687. 752. 760. 1024.
Serenus Sammonicus. 48. 174. 495. 650. 663.
Servius. 181. 473. 576.

Servii MSS. Leidens. 624.
Severi Aetna. 34. 109. 556. 557.
Sidonius Apollinaris. 21. 81. 155. 159. 180. 209. 324. 332. 458. 531. 570.
Silius Italicus. 19. 28. 32. 48. 69. 72. 88. 90. 98. 99. 101. 118. 120. 139. 146. 180 201. 224. 225. 263. 264. 304. 330. 369. 378. 379. 384. 386. 388. 399. 421. 427. 438. 442. 478. 495. 510. 538. 543. 579. 581. 585. 597. 633. 663. 924. 1044. 1064.
Solinus. 1012. 1013. 1015. 1017. 1026. 1060.
Spartianus. 820.
Statius. 2. 4. 5. 8. 9. 13. 20. 21. 27. 32. 36. 39. 42. 48. 49. 52. 60. 62. 64 72. 74. 87. 95. 99. 106. 132. 140. 149. 150. 158. 166. 167. 179. 180. 183. 191. 194. 200. 226. 227. 232. 244. 250. 261. 264. 279. 284. 294. 297. 315. 331. 343. 362. 379. 382. 385. 389. 400. 407. 420. 421. 448. 455. 457. 531. 532. 538. 542. 545. 548. 552. 556. 560. 561. 563. 579. 585. 592. 596. 614. 622. 629. 630. 631. 634. 651. 658. 677. 715. 938. 954. 962. 1014. 1018. 1036. 1041. 1054. 1055. 1063.
——— ejus Scholiaſtes. 232.
Stephanus Byzantius. 238. 239. 436.
Suetonius. 69. 116. 136. 385. 1069.
Sulpicia. 770.
Sulpicius Severus. 177.
Symmachus. 722.
Sympoſii Aenigmata. 236. 667. 680.

T.

Tacitus. 143. 144. 481. 1056. 1061.
Terentius. 271. 660.
Theophraſtus. 1052. 1058.
Tibullus. 91. 257. 611. 446. 561. 611. 1049. 1064.
Trebellius Pollio. 679.

V.

Valerius Flaccus. 4. 20. 28. 37. 43. 65. 90. 121. 122. 162. 169. 174. 198. 227. 254. 277. 299. 339. 395. 407. 464. 507. 509. 561. 573. 774. 899. 904. 927.
——— Maximus. 391. 1047.
Varro. 569.
Vegetius. 264. 374. 375. 447.
Vellejus Paterculus. 7. 283. 330.
Venantius Fortunatus. 179. 1044.
Vibius Sequeſter. 576.
Virgilius. 31. 33. 34. 48. 57. 90. 140. 151. 169. 179. 208. 214. 238. 265. 294. 348. 406. 427. 436. 490. 548. 560. 576. 581. 592. 593. 644. 647. 681. 1017. 1018. 1022.
——— in Ciri. 48. 292.
——— in Culice. 180. 630.
——— ejus Scholiaſtes MS. Bibl. Leid. 180. 624.
Vopiſcus. 874. 953. 1024.

Z.

Zoſimus. 1014.

A U C.

AUCTORES RECENTIORES

laudati vel notati.

A.

Accurſius (Mariangelus). 184. 507.
Addiſon. 39. 264.
Alciatus (Andreas). 573.
Allatius (Leo). 657.
Auratus (Johannes). 574.

B.

Baronius (Caeſar). 10. 50. 119.
Barthius (Caſpar). 2. 4. 5. 6. 8. 71. 74. 94. 136. 156. 172. 201. 218. 251. 450. 492. 499. 545. 563. 651. 657. 659. 1035. 1036. 1054. 1055. 1056. 1062. 1063. 1064. 1067. 1068.
Bartholinus (Thomas). 1066.
Becanus (Johannes Goropius). 39.
Behotius (Adrianus). 514. 639. 647. 651.
Bembus (Petrus). 639.
Bentlejus (Richardus). 53. 1039. 1041. 1070.
Bochartus (Samuel). 359.
Bodaeus a Stapel (Johannes). 1047. 1051.
Brodaeus (Johannes). 107. 339. 575. 540.
Broukhuſius (Janus). 1049. 1064.
Brouwerius (Chriſtophorus). 1044.
Bulengerus (Julius Caeſar). 508. 1042.

C.

Canterus (Gulielmus). 597.
Carrio (Ludovicus). 7. 464. 577.
Caſaubonus (Iſacus). 330. 492. 517. 787. 794. 828. 832.
Caſtalio (Joſephus. 3. 150.
Clericus (Johannes). 5. 34.
Conſtantius (Jacobus) Fanenſis. 436.
Contarenus (Vincentius). 144.
Cortius (Gotlieb). 33. 268. 272.
Cujacius (Jacobus). 30. 79. 96. 111. 121. 123. 138. 150. 214. 216. 242. 271. 273. 298. 305. 338. 453. 490. 510. 513. 520. 553. 598. 625. 689. 691. 702.
Cuperus (Giſbertus). 1054. 1066.

D.

Dacierius (Andreas). 1068.
Daumius (Chriſtianus). 601.
Dauſquejus (Claudius). 20. 28. 379. 399. 427.
Davieſius (Johannes). 139. 270. 285.
Delphinicus Jnterpres. 137. 156. 177. 186. 190. 209. 217. 234. 245. 246. 261. 316. 317. 370. 371. 396. 401. 404. 408. 418. 419. 423. 441. 464. 503. 547. 572. 576. 667.
Delrius (Martinus Antonius). 5. 94. 269.
Dempſterus (Thomas). 159. 264.
Drakenborchius (Arnoldus). 4. 16. 1064.

E.

Erythraeus (Nicolaus). 6.

F.

Faber (Baſilius). 300.
Fabricius (Georgius). 723.
Francius (Petrus). 1040. 1044. 1045. 1048. 1049. 1051. 1057. 1062. 1068. 1070.
Freinshemius (Johannes). 232. 443.

G.

Gallaeus (Servatius). 1043. 1062. 1070.
Gentilis (Scipio). 312.
Gevartius (Caſpar). 90. 165. 167. 196. 251. 259. 260. 279. 445. 651.
Giſelinus (Victor). 537.
Giſanius (Obertus). 558.
Gothofredus (Jacobus). 245.
Gotifredus (Franciſcus). 552.
Graevius (Joh. Georg.). 1070.
Gronovius (Joh. Fr.). 2. 7. 20. 49. 56. 74. 113. 142. 144. 148. 164. 167. 172. 185. 198. 201. 203. 213. 251. 262. 265. 290. 294. 377. 384. 388. 401. 421. 452. 466. 508. 517. 597. 616. 651. 695. 1043. 1048.
Gronovius (Jacobus). 1053. 1054.
Grotius (Hugo). 298. 672. 1047.
Gruterus (Janus). 290. 729.
Gundlingius (Nicol. Hieronym). 240.
Gyraldus (Lilius Gregorius). 298. 551.

H.

Heinſius (Daniel). 28. 523.
Heinſius (Nicolaus). 1037. 1041. 1042. 1943. 1046. 1052. 1053. 1054. 1055. 1058. 1064. 1068. & alibi ſaepe.
Hermolaus Barbarus. 16.

K.

Keyſlerus (Joh. Georgius). 267.
Kohlius (Franc. Theod.) 288.

L.

Lambinus (Dionyſius). 58. 231.
Langermannus (Lucas). 84.
Lazius (Wolfgangus) 114. 212. 336.
Lipſius (Juſtus). 497.
Livinejus (Johannes). 228. 282. 637.

M.

Marklandus (Jeremias). 2. 42. 62. 64. 163. 188. 195. 258. 261. 315. 331. 342. 396. 503. 507. 517. 530. 561. 659. 660. 1042. 1048.
Martius (Galeottus). 699.
Maſerius (Aegidius). 551.
Meibomius (Henricus). 393.
Mercurialis (Hieronymus). 179.
Meurſius (Johannes). 540.
Modius (Franciſcus). 374.
Munckerus (Thomas). 1047.

O.

Oudendorpius (Franciſcus). 540. 612. 1040. 1041. 1045. 1051. 1052. 1056. 1057. 1060. 1066. 1067. 1070. 1072.

P.

Parrhaſius (Janus). 436. 1042.
Petavius (Dionyſius). 251.
Pithoeus (Petrus). 598.
Pius (Joh. Baptiſta). 143. 699.
Politianus (Angelus). 582.
Pontanus (Joh. Jovianus). 55. 146.
Portus (Aemilius). 62.
Preigerus (Abrahamus). 193.
Pricaeus (Johannes). 279.

Q.

Quaerengus (Antonius). 144.

R.

Raderus (Matthias). 1037.
Ramireſius (Laurentius). 1039.
Reineſius (Thomas). 310. 589.
Rhenanus (Beatus). 84.
Rhodiginus (Caelius). 1042.
Rittershuſius (Conradus). 1068.
Ruaeus (Carolus). 629.
Rubenius (Albertus). 243. 244. 246. 274. 275. 299. 326. 346. 514. 832. 833. 834. 836. 837. 845.
Rubenius (Philippus). 162. 182. 213. 220. 221. 225. 242. 243. 468.
Rutgerſius (Janus). 116.

S.

Sabinus (Georgius). 704.
Salmaſius (Claudius). 157. 375. 509. 704. 1050. 1051. 1070.
Scaliger (Julius Caeſar). 31. 35. 98. 110. 115. 181. 193. 510. 537. 541. 554. 555. 560. 578. 580. 582. 591. 592. 599. 629. 632. 637.
Scaliger (Joſephus). 359. 491. 509. 689.
Schefferus (Johannes). 62.
Schottus (Andreas) 101. 112. 136. 142. 285.
Schraderus (Johannes). 1037.
Scioppius (Caſpar). 1054.
Scoppa (Johannes). 369.
Scriverius (Petrus). 374. 375. 678. 703. 1050. 1062.
Seldenus (Johannes). 298. 1046. 1055.
Serrarius (Nicolaus). 706.
Sirmondus (Jacobus). 3. 359. 1035.
Snakenburgius (Henricus). 230. 615.
Spanhemius (Ezechiel). 30. 1112.
Stephanus (Henricus). 192. 280.

T.

Torrenius (Abrahamus). 285.
Turnebus (Adrianus). 493. 1042.

U.

Urſinus (Fulvius). 40.
Uſſerius (Jacobus). 706.

V.

Valeſius (Hadrianus). 367.
Velſerus (Marcus). 458.
Vinetus (Elias). 59. 729.
Vlitius (Janus). 583.
Voſſius (Ger. Joh.) 505. 642.
Voſſius (Iſacus) 36. 252. 1051. 1054. 1059. 1062. 1070.
Vulcanius (Bonaventura). 295.

Z.

Zanchius (Baſilius). 1036. 1050. 1052. 1053. 1060.
Zinzerlingus (Juſtus). 277. 289.

E R-

ERRATA OPERARUM, ET OMISSA.

in Contextu.

Pag. 16. v. 159. requerit. *leg.* requirit.
22. v. 241. ſignifer optas. *leg.* optat.
49. v. 225. quatebat. *leg.* quatiebat.
63. v. 356. laeceſſit. *leg.* laceſſit.
68. v. 20. Exituum. *leg.* Exitium.
72. v. 72. Lucuriat. *leg.* Luxuriat.
126. v. 185. avarites. *leg.* avarities.
265. v. 334. ſubxus. *leg.* ſubnixus.
335. v. 262. Arctuom. *leg.* Arctoum.
344. v. 444. ſuſperat. *leg.* ſuſpirat.
581. v. 121. fluventes. *leg.* flaventes.
698. v. 20. reticet. *leg.* recitet.

in Notis.

Pag. 19. v. 208. in Silii loco, *Cornipedum afflatuu*, *tonant* &c. leg. *afflatu*, *tonat* &c.
22. in fine. omiſſa eſt Heinſii nota ad v. 241. *Signifer optat Adventum*] Moreti liber inter emendatiſſimos *aptat.* Puto, *aptat adventu.* ſcilicet *convexa.* HEINS.
30. ad v. 18 lin. 10. *noſcia veri. neſcia.*
34. ad v. 63. in nota Delrii: non deſunt qui legant *vexare*] male. mox ſequitur; niſi haec nota Delrii operarum incuria huc male relata ſit, & ſpectet ad v. 65. ubi *laxare fidem* olim legebatur pro *vexare.*
38. v. 104. ubi & ardent MSS.] l. *ardent.*
39. v. 124. cum opinor legiſſet l. pas. Drepanium] leg. Lat. Pac. Drepanium.
42. col. 2. reg. 17. adſcripſert.] adſcripſerat.
53. col. 2. reg. 22. repeire] reperire.
56. v. 294. *Gyrones*] *Geryones.*
69. v. 25. lin. 3. non vocat] vacat.
ibid. lin. 22 ut recto] recte.
81. v. 187. ſcriptorum protior pars] potior.
102. v. 439 cavam manum, medicantium modo] mendicantium.
114. v. 36. reg. 24. *flumen* ſumi] *flamen.*
130. reg. 1. Raphalengius] Raphelengius.
147. v. 284. reg. 16 *magintuduni*] *magnitudini.*
155. v. 405. reg. 5. occurrit in Declamationibus] in Quinctiliani Declamationibus.
166. col. 1. reg. 3. *taria fumos*] *altaria.*
ibid. v. 602. reg. 4. *Bacbi*] *Bacchi.*

Pag. 183. addendum ad v. 140. *Non veſtra ſub imis*] *Num* Lucenſ. cum primo Vaticano. nil temere muto. HEINS.
184. addenda ſeqq. in notis Heinſii ad v. 144 *proriunpit gurgite torvus*] *prorupit* idem Lucenſis & Florent. S. Marci cum primo Vaticano. HEINS.
ibid. ad v. 145. *velabant brachia crines*] Lucenſ. Gyrald. & prim. Vatican. *verrebant.* eleganter. ut Lib. II. in Stilich.

——— veſtigia verrit
Caerulus, Oceanique aeſtum mentitur amictus.

apud Statium Theb. IV. *incultos aris adverrere crines.* noſter Lib. II. in Eutrop. *verrat quis marmora crine ſuperbo* Rectius ubi *vertat* perperam legebatur. HEINS.
188. v. 204. *cobos*] *cohors.*
195. v. 321. Lequor meum MS.] Sequor.
199. v. 32. ad Herodoto] ab.
204. v. 133. cantibus & ſonibus.] ſonis.
207. v. 30. vulgo *de-deſpicis*] vulgo, *deſpicis.*
ibid. *reſpicere*] *reſpuere.*
215. v. 142. Coden Barthii] codex.
217. v. 182. potebit] patebit.
223. v. 265. reg. 8. Acadii] Arcadii.
227. col. 2. reg. 1. roſius] Oroſius.
240. v. 6. Salichonis] Stilichonis.
270. v. 28. illud Propertii] Tibulli.
279. col. 1. fin. *diffluere in rugas*] *defluere.*

Pag.

Pag. 283. v. 168. ſic enim *direptae*] ſi enim.
290. v. 253. flagrage] *flagrare.* v. 261. *placabile*] *plorabile.*
319. v. 66. *Baſcia*] *Baſia.*
389. v. 194. *rubrigine*] *rubigine.*
390. col. 1. reg. 5. Propert. II. Eleg. XXV.] Eleg. XIX. 55.
419. v. 163. vid. ſupra] ad Praef. v. 21.
ibid. v. 164. vide ſupra] ad IV. Conſ. Hon. 117.
422. v. 190. *continius*] *continuis.*
427. v. 284. Hinc verſum] Hunc.
461. v. 463. alii *dilactus*] *dilectus.*
ibid. reg. 9. vidimus alibi] ad Lib. 1. de Laud. Stil. 318.
468. v. 586. in loco Propertii, *Torquis ab inciſa dedicit*] *recidit.*
482. ad v. 113. reg. 4. *ſupplicum*] *ſupplicium.*
494. v. 363. Revennam] Ravennam.
497. v. 422. reg. 17. Honorius dignaretur] dedignaretur.
503. v. 528. in loco Ovidii, *aures onerate capillis*] *lapillis.*
543. v. 24. reg. 3. quos vidit, omnes] vidi.
Pag. 544. ad v. 31. nota Delrii, ab operis huc relata, pertinet ad v. 29. ubi *curru* pro *curſu* in MSS.
561. v. 237. emendati] emendat.
599. col. 2. ad v. 3. reg. 26. *Borean praelapſus*] *praelabere.*
600. poſt hanc paginam operarum incuria numeravit pag. 609. 610. & ſeqq.
601. v. 26. reg. 7. *freremeni*] *fremerent.*
612. v. 76. reg. 8. *a ſtipe*] *a ſtirpe.*
699. col. 2. reg. 8. & hinc & ipſo] ex ipſo.
678. col. 2. reg. 2. *fotus. non foetus.*] *fotus.* non *foetus.*
680. v. 46. *Ceu lavis exili*] *levis.*
692. v. 8. reg. 4. *Eſtque laten merito*] *latex.*
694. v. 5. reg. 11. *numinum lege. deprenſa* & *Dii* pro aſtris &c.] diſtingué, *numinum lege deprenſa.* & *Dii* pro aſtris &c.
711. v. 13. virtutis ſpeciem] ſpecimen.
1007. col. 2. reg. 17. hic exhibemus] *adde:* licet in notis ad Lib. 1. in Eutrop. init. illud indignum judicaverit, quod in lucem proferret.

ad Eleg. de Phoenice.

Pag. 1040. col. 2. v. 39. reg. 7. & Lib. II. 632.] ante Lucani locum *adde.* Claudian. VI. Conſ. Hon. 238. *conſidit in uno Colle tremens.* ut reſtituit Heinſius, pro *conſedit* vel *confidit.*
1041. ad v. 44. reg. 10. ubi vide quae nuper notavi.] *adde:* & Claver. ad Claud. II. R. P. 120. unde defendi poſſet lectio Raphelengii & Barthii apud eumdem Lib. III. 233.

Et prima ſub luce legunt, quum rore ſerenus
Alget ager.

pro *Albet.* quod defendit Heinſius.
1042. reg. 18. non *auras.* ut in vulgatis.] *adde:* apud Claudianum tamen Lib. I. R. P. 276. praetulit Heinſius, *Jamque viam Pluton ſuperas molitur ad auras.* ubi *oras* etiam legi poteſt.
1047. v. 70 reg 14. ad Theophraſt. Hiſt. Plant. Lib. II. cap. 8. pag. 96.] *adde:* & Spanhem. de Uſu & Praeſt. Numiſm. Diſſ. V. pag. 286. quem non vidiſſe *Grajum* hic eſſe legendum, quum de derivatione hac Graecae vocis ageret, equidem miror.
Pag. 1049. reg. 14. *ab antris Aeolus armatas biemes.*] *adde:* vide Heinſ. ad Claudian. Epiſt. I. 35.
1050. col. 2. reg. 13. in fine notae, *Sabaeſimo* vitioſe in Hafnienſi.] *adde:* Firmat hoc loco Heinſius ſcripturam libri Iſingriniani, quam bene repoſuit apud Claudian. II. R. P. 83.

Quidquid ab extremis ales longaeva Sabaeis
Colligit.

ubi *extremis colonis* perperam legebatur.
1053. col. 2. reg. 7. in quo *motabile*] *adde:* & vulgatum probaſſe videtur Heinſ. ad Claudian. 1. R. P. 62.
1066. in fine notae ad v. 139. poſt Bandur. Tom. II. p. 299. Tab. XI. N. 7.] *adde:* & Spanhem. de Uſu & Praeſt. Numiſm. Diſſ. V. p. 287.

FINIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

